Digitized by Google



<36606826430018

<36606826430018

Bayer Staatsbibliothek

Bill. Glott. univ.
Ling. Lat. Lex.
Pg. 380.

ROBERTI STEPHANI
LEXICOGRAPHORUM PRINCIPIS

THESAURUS
LINGUÆ LATINÆ
IN IV. TOMOS DIVISUS,

CUI

POST NOVISSIMAM LONDINENSEM EDITIONEM,
COMPLURIUM ERUDITORUM VIRORUM COLLECTIS CURIS
INSIGNITER AUCTAM,

Accesserunt nunc primùm

HENRICI STEPHANI ROB. F.
ANNOTATIONES AUTOGRAPHÆ
EX CODICE BIBLIOTH. P. CIVIT. GENEV.

Nova cura recensuit, digessit, ab Auctorum citationibus atque Interpretationibus falsis, Interpolationibus supervacuis, Mendisque quamplurimis repurgavit,

Suasque passim ANIMADVERSIONES adjecit

ANTONIUS BIRRIUS PHILIATER BASIL.

TOMUS III.

BASILEÆ

Typis & Impensis E. & J. R. THURNISIORUM Fratr.
M DCC XLI.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

L

L Latinorum semivocalis & liquida, cui Græcorum λάμβδα respondet. Triplici gaudet sono. Priscian. lib. 1. L triplicem, ut Plinio videtur, sonum habet: Exilem, quando geminatur secundo loco posita; ut, Ille, Metellus, &c. Plenum, quando finit nomina vel syllabas, & quando habet ante se in eadem syllaba aliquam consonantem; ut, Sol, Sylva, Flavus, Clarus: Medium in aliis; ut, Lectus.

L transit in R; ut, Tabula Taberna.

L in X; ut, Paulum Pauxillum, Mala Maxilla, &c.

L, si in termino inveneris, suæ normæ facturam designat, limitem gammatum, & in longinquo arcam finalem ostendit, & convallia ejus fundi finem vindicant. Var. auct. de Limitib. p. 271. Goes.

L in numeralibus notis, Quinquaginta, Sestertius.

L. Laribus, Latinus, Latum, Legavit, Lex, Legio, Libens, Libera, Liber, Liberta, Libertus, Libra, Locavit, Locus, Longum, Lubens, Ludus, Lucius, Locia, Lustrum, J. Libertus, Lucia.

L. A. Libens animo. LA. C. Latini Coloni. L. A. D. Libens animo dedit, Locus alteri datus. L. ADQ. Locus adquisitus. L. AG. Lex agraria. L. AN. Lucius Anius. L. AP. Ludi Apollinares. LAR. Lares, Larentinalia. LAT. Latina, Latinus, Latitudine, Latum. LATIC. Laticlavium, Laticlavialis. LAT. P. D. Latum pedes decem. L. B. Liberta bona, Libertus bonus.

L. B. M. D. Libens merito dicavit, Locum bene merenti dedit.

L. C. Latini cives, Lege cavetur, Libens curavit, Loco concesso.

L. Ɔ. L. Lucii conlibertus, vel conliberta.

L. D. Larum divinorum, Libens dedit, Libertus dedit, Locum dedit, Locum dedicavit, Locus datus. L. D. A. B. M. Libens dedit amico bene merenti. L. D. D. Libens dono dedit, Locus datus decreto. L. D. D. C. Locus datus decreto collegii. L. D. D. D. Locus datus decreto decurionum. L. D. P. Libertus domino posuit, Locum dedit publice. L. D. S. Libens de suo. L. D. S. D. Libens de suo dedit.

L. E. D. Lege ejus damnatus, Libens ei dedit, Locus ei datus.

L. F. Libens fecit, Locum fecit, Lucii filius, Lustrum fecit. L. F. C. Libens fieri curavit, Libertis faciundum curavit, Libertus fieri curavit. L. F. D. N. Lucii filius Decimi nepos. L. F. V. F. Locum filius vivens fecit.

L. H. Libertus heres, Locum hunc, Locus heredum. L. H. D. Libens hoc dedit, Libertus heres dedit. L. H. F. C. Libertus heres fieri curavit, Locum hunc fieri curavit. L. H. L. D. Libens hunc locum dedit, Locus hic liber datus.

L. I. Lex Julia, Locum instituit.

L. K. Lustrum Kapitolinum.

L. L. Libens lubens, Libertis libertabus, Lucii liberta. L. L. L. Luciorum liberta, vel libertus. L. L. M. Libentissime merito. L. L. P. Libentissime posuit, Libertis libertabus posuit. L. L. Q. E. Libertis libertabusque eorum. L. L. Q. F. Liberis libertabusque fecit. L. L. S. Libertis libertabusque suis. L. L. SS. Libertis libertabus suprascriptis.

L. M. Legavit memoriam vel monumentum, Libens merito, Libero munere, Locus monumenti. L. M. D. Libens merito dedit vel dicavit, Libertus monumentum dedit, Locum monumenti dedit. L. M. E. Locum monumenti elegit. L. M. P. Libens merito posuit, Locum monumenti posuit. L. M. S. Libens merito solvit. L. M. T. F. I. Locum monumenti testamento fieri jussit. L. M. V. C. Locum monumenti vivens curavit. L. M. V. S. Libens merito votum solvit.

L. N. Latini nominis, Librarius notarius.

L. O. libertis omnibus

L. P. Libens posuit, Libertus posuit, Loco privato vel publico. L. P. C. D. D. D. Locus publice concessus datus decreto decurionum. L. P. C. R. Libens ponendum curavit requietorium. L. P. D. Locus publice datus. L. P. D. D. Locus publico decreto datus. L. P. F. F. Locum publice fieri fecit. L. P. S. Locum posuit sibi.

L. Q. S. Locus qui supra.

L. R. Lege rogatur, Locavit requietorium, Locus religiosus.

L. S. Laribus sacrum, Libens solvit, Locus sepulturæ. L. S. D. Laribus sacrum dedit, Locum sepulturæ dedit. L. S. M. C. Locum sibi monumenti constituit. L. S. P. Liberis suis posuit. L. S. S. Libertis suprascriptis, Locum sibi sepulturæ. L. S. S. C. Locum sibi sepulturæ constituit.

L. T. Legavit testamento. L. T. F. I. Libens titulum fieri jussit, Locum testamento fieri jussit. L. T. F. M. Libens titulum fieri mandavit, Locum testamento fieri mandavit.

L. V. Libens vovit. L. V. S. Libens votum solvit.

L A B

LĂBĂRUS, i. m. vel potius LĂBĂRUM, i. n. [λάβαρον, λάβωρον] Vexillum est quod ante Imperatores ferri, & a militibus adorari moris fuit. Erat autem auro & pretiosis lapidibus opertum: ut Socrates episcopus scribit in tripartita historia lib. 1. cap. 5. Hæc ex Alciato. De Labaro sic ait Nicephorus Ecclesiasticæ historiæ lib. 7. cap. 37. Jusserat autem Constantinus Magnus crucis signum præferri, quod a Romanis antea laborum dicebatur, signis militaribus aliis longe præstantius, quod id a militibus præferri & adorari lege cautum fuerit. Quam ob causam etiam Constantinum puto, celeberrimum Romani imperii vexillum in Christi signum mutasse, ut frequenti ejus spectaculo & cultu subditi in desuetudinem pristinæ superstitionis venirent, eumque solum deum esse arbitrarentur, quem Imperator & duces ejus colentes, propugnatore adversus hostes uterentur. Hæc & plura Nicephorus. Tertullianus in Apologetico cap. 16. Siphara, inquit, illa vexillorum & labarorum stolæ crucium sunt. Laudo diligentiam: noluistis nudas & incultas cruces consecrare. Sed emendati codd. Et cantabrorum, ut & lib. 1. ad Nat. cap. 12. exhibent. Prudentius lib. primo contra Symmachum, 466.

> Hoc signo invictus transmissis Alpibus ultor
> Servitium solvit miserabile Constantinus,
> Quum te pestifera premeret Maxentius aula. Et 482.
> Testis Christicolæ ducis adventantis ad Urbem
> Milvius, exceptum Tiberina in stagna tyrannum
> Præcipitans, quanam victricia viderit arma
> Majestate regi, quod signum dextera vindex
> Prætulerit, quali radiarint stemmate pila.
> Christus purpureum gemmanti textus in auro
> Signabat labarum: clypeorum insignia Christus
> Scripserat: ardebat summis crux addita cristis.

LABASCO, V. LABO, as.

LABDĂCE, es. f. de Muliere, quæ λαβδάζει, in Priapeis, n. 78. Al. Landace.

LABDACISMUS, i. m. [λαβδακισμός] est, cum pro uno L duo pronuntientur. Isidor. 1. 31. Labdacismus est, si pro uno L duo pronuntientur, ut Afri faciunt; sicut Colloquium pro Conloquium: vel quoties unum L exilius, duo largius proferimus, &c. V. etiam Mart. Capell. 5. p. 167. & Erasm. in Dialog. de Pronunciat. p. 24.

LABDĂCUS, i. m. [Λάβδακος] Rex Thebanus, Phœnicis filius, Laium genuit Thebanum regem, Oedipi patrem ex Iocasta Creontis Thebani filia.

LABDACĪDES, æ. m. Laius, Labdaci filius, Oedipi pater. Stat. 6. Theb. 461.

> — nec verbera pallidus addit
> Labdacides.

Labdacidæ etiam Thebani dicti. Stat. 10. Theb. 16.

> — sic ille truces hortatibus implet Labdacidas.

LABECULA, LABEFACIO. V. LABES.

LABELLUM, V. LABRUM, post LABIUM.

LABEO, V. LABIUM.

LĂBĔRIUS, i. m. [Λαβέριος] Poeta mimographus, Eques Romanus, cujus meminit Macrob. Saturn. lib. 2. cap. 3. & Gell. lib. 11. cap. 9. Hor. 1. Serm. 10. 6.

> Et Laberi mimos, ut pulchra poemata, mirer.

LĀBES, is. f. [λώβη] a Lapsu dicitur; Violenta quædam vel aquæ illuvies, vel tempestatis, grandinisve ruina, aut quum terra in altissimum hiatum vel barathrum aperitur. Cic. 1. de Divin. 78. Ut multa oppida corruerint, multis locis labes factæ sint, terræque desederint. Ulpianus Locati & conducti, l. Ex conducto D. Sed etsi labes facta sit, omnemque fructum tulerit, damnum coloni non esse.

Conscientiæ labes, Translate. Cic. 3. Off. 85. Hunc tu quas conscientiæ labes in animo censes habuisse? quæ vulnera? Alii Maculam exponunt.

Innocentiæ labes & ruina. Cic. pro L. Flacco, 24. An innocentiæ labem aliquam, aut ruinam fore putatis?

Mali prima labes. Virg. 2. Æn. 97. Ubi Servius Ruinam interpretatur.

Reipublicæ labes, Ruina & occasus. Cic. pro Domo 107. Nam si illa labes ac flamma Reip. Idem 2. Verr. 2. Labes ac pernicies provinciæ.

Dare labem putresque ruinas. Lucret. lib. 2. 1145.

> Sic igitur magni quoque circum mœnia mundi
> Expugnata dabunt labem, putresque ruinas. h. e. Labentur, & fœdissime corruent.

Labes [κηλὶς, σπίλος] inquit Festus, Macula in vestimento dicitur: & deinde metaphoricôs transfertur in homines vituperatione dignos. Cic. pro Corn. Balb. 15. Est enim hujus seculi labes quædam & macula virtuti invidere, velle ipsum florem dignitatis infringere. Plaut. Pers. 3. 3. 4. Impure, inhoneste, injure, illex, labes populi.
Adulterii labe carere. Ovid. 3. Amor. 5. 44.
Pudoris labem eluere. h. e. Abstergere maculam pudoris violati. Senec. Hippol. 8.
Aspergere labe. Cic. in Vatin. 15.
Inferre labem. Cic. pro Cœl. 42. Ne probrum castis, labes integris, infamia bonis inferatur.
Candor ab insolita labe notandus erat. Ovid. 4. Epist. 32.
Labi, ablativus. Usus est Lucret. lib. 5. 928.
Nec novitate cibi, nec labi corporis ulla.
Labes & Tabes confunduntur sæpe a librariis. V. Burm. ad Quintil. Decl. 12. 4. p. 244. Et Drakenb. ad Sil. 8. 21.
LĀBĔCŬLA, æ. f. [σπιλίδιον] dimin. Cic. in Vatin. 41. Sed quum T. Annium tantopere laudes, & clarissimo viro nonnullam laudatione tua labeculam aspergas, &c.
LĀBĪNA, æ. f. a Labe dicta, eo quod ambulantibus lapsum inferat. Isidor. 16. 1.
LĀBŌSUS, a, um. Adj. Veteres a Labe dixerunt. Lucilius apud Non. 8. 46.
Præterea omne iter hoc est labosum atque lutosum. Turnebus.
LĂBĔFĂCIO, ēci, actum, [σαλεύω, λυμαίνομαι, μειόω] ĕre. Rumpere, destruere. Ter. Adel. 2. 2. 37. Omnes dentes labefecit mihi.
Aliquem labefacere, Deterrere. Cic. pro Sext. 101. Quem nulla unquam vis, nullæ minæ, nulla invidia labefecit. Budæus.
Aliquid in omnem partem labefacere. Ovid. 3. Met. 70.
Fidem suam labefacere. Suet. in Vespas. cap. 4.
Labefacere, Enervare, frangere, debilitare, resolvere. Lucret. lib. 4. 1107.
Membra voluptatis dum vi labefacta liquescant. Budæus.
LABEFACTUS, a, um. Partic. [μεμειωμένος] ut,
Labefacta cadebat Religio. Claud. 1. in Ruff. 14.
Animum labefactus amore. Virg. 4. Æn. 395.
Jugera labefacta. Virg. 2. Georg. 264.
Ossa labefacta. Idem 8. Æn. 390.
Robore labefacta. Ovid. 12. Met. 329.
LABEFACTIO, ōnis. f. [μείωσις] Plin. lib. 23. cap. 1. Tussim veterem inhibet, & guttoris rheumatismos, orthopnœam, dentium labefactionem. Edit. Harduin. Labefactationem exhibet.
LABEFACTO, [σαλεύω, σπαράσσω] āre. frequent. Idem significans quod Labefacere: nempe Debilitare, avertere. Columel. lib. 2. Cic. de Senect. 20. Quod si legere & audire velitis externa, maximas Resp. ab adolescentibus labefactatas, a senibus sustentatas & restitutas reperietis. Hic Restituere opposuit verbo Labefacto. Labefactatas, i. e. Eversas. Alii legunt Labefactas.
Labefactare & pervertere. Cic. 3. de Fin. 70.
Aratores labefactare, & penitus evertere. Cic. 5. Verr. 47. Labefactarat vehementer aratores jam superior annus: proximus vero funditus everterat.
Commoda alicujus labefactare atque oppugnare. Cic. 5. Verr. 83.
Fidem suam aut alterius pretio labefactare: h. e. Corrumpere & violare. Liv. 24. 22. Et Cic. pro Cluent. 194.
Opinionem labefactare. Cic. pro Cluent. 6.
Rempub. labefactare & evertere. Cic. 1. de Fin. 44.
Signum vectibus labefactare. Cic. 6. Verr. 94. Postea convulsis repagulis, effractisque valvis, demoliri signum, ac vectibus labefactare conantur.
Vitas hominum labefactare. Cic. 1. de Invent. 4.
Labefactare aliquem, pro Commovere, & a proposito avertere. Ter. Eun. 3. 3. 3.
Ita me video ab ea astute labefactarier. Cic. de Amicit. 34.
Quod si qui longius in amicitia provecti essent, tamen sæpe labefactari, si in honoris contentionem incidissent.
Animam labefactare. Lucret. lib. 6. 798.
Labefactare aliquem atque infirmare. Cic. 1. Verr. 44. Nunquam ille me opprimet consilio, nunquam ullo artificio pervertet, nunquam ingenio me suo labefactare atque infirmare conabitur.
LABEFACTĀTUS, a, um. Partic. ut, Fides labefactata. Tacit. 4. Ann. 60. 4. Res secundæ labefactatæ. Sallust. lib. 1. Fragm. cap. 10.
LABIĒNUS, i. m. [Λαβιῆνος] Cognomen gent. Ro. T. Labienus Cæsaris in Gallia legatus, qui magnas sub eo res gesserat: deinde bello Civili transfugit ad Pompeium, cui Cæsar bona, quæ habebat in potestate, remisit. Lucan lib. 5. 345.
— dux fortis in armis
Cæsareis Labienus erat, nunc transfuga vilis.
T. Labienus historicus, cujus scripta abolita fuere. Tranquillus in Calig. cap. 16.
LABILIS, V. LABOR, ĕris.
LĀBIUM, i. n. quod sæpius plur. num. dicitur, LABIA, orum. [χεῖλος] Extremitates oris hominis. Ter. Eun. 2. 3. 44. Labiis demissis. Trementia labia. Sil. lib. 8. 115.
In labiis primoribus versatur. Vida VERSOR. H. St.
LABIA, æ. f. probat Nonius 3. 120. ex Plauto, Stich. 5. 4. 41.
Age tibicen, quando bibisti, refer ad labias tibias. Et ex Nævio, Macho Eaole, Verbentio, populus homini labias pugnis cædere. Mercer. Labeas. Gellius 20. 4. Labias fanium primores emovemus. Adde Apul. 10. Met. p. 249. 252.
LABEÆ, arum. f. pl. Idem quod Labiæ. Pompon. apud Nonium 6. 43. Rictum & labeas cum considero. Adde d. præc. Gell. 18. 4. & Caton. R. R. cap. 20.
LABIŌSUS, a, um. Adj. Labiis prominentibus. Lucret. lib. 4. 1164.
Simula, σιλὴ ac satyra est: labiosa φίλημα. i. e. Quæ labris est prominentibus: ea dicitur Osculum, seu Os ad oscula factum & compositum. Nam & suavius viros osculantur labiosæ puellæ, quam quæ sunt brevibus labris: & labiosas osculari viris dulcissimum est. Lambinus in Lucretium.
LABEO, ōnis. m. [χείλων, προχειλος H. St.] Cui magna sunt labia. Plin. lib. 11. cap. 37. Labra a quibus bronci, labeones dicti, & os probum duriusve, animal generantibus. Hard. Bocchi Labeones. Geminum gentis Corneliæ cognomen. Fuerunt & Antestii Labeones. conf. BROCHUS. Labeo Antistius vel potius Antestius, [Λαβεὼν] (inquit Gellius) juris quidem civilis disciplinam principali studio exercuit, & consulentibus de jure publice responsitavit: ceterarum quoque bonarum artium non expers fuit, & in Grammaticam sese atque Dialecticam, litterasque antiquiores, altioresque penetraverat: Latinarumque vocum origines, rationesque percalluerat: eaque præcipue scientia ad enodandos plerosque juris laqueos utebatur. Hactenus Gellius lib. 13. cap. 10. De quo rursum cap. 12. ejusdem libri.
Insaniat Labeone. Hor. 1. Serm. 3. 82.
LĀBRUM, i. n. [χεῖλος] Idem quod Labium. Cic. in Pison. 27. Quod quidem tu, qui bene nosses conjunctionem meam & Cæsaris, eludebas: cum a me trementibus omnino labris, sed tamen cur tibi nomen non deferrem requirebas. Martial. lib. 2. 10.
Basia dimidio quod das mihi, Postume, labro, &c. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 14. Capilloque sunt promisso, atque omni parte corporis rasa, præter caput & labrum superius.
Æmula labra. V. AEMULUS.
Incana labra situ Famis, apud Ovid. 8. Met. 802.
Laxa labra. Pers. 3. Sat. 102.
Pallida labra. Juven. 10. Sat. 229.
Trementia labra. Juven. 10. Sat. 198. al. Membra.
Uncum labrum. Lucret. lib. 4. 592.
Admovere labra poculis. Virg. 3. Ecl. 47.
Degustare labris. Cic. 2. de Divin.
Detorquere labra. Quintil. lib. 1. cap. 21.
Diducere labra. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 24.
Immulgere ubera teneris labris. Virg. 11. Æn. 572.
Movet labra metuens audiri. Hor. 1. Epist. 16. 60.
Labris primoribus attingere aliquod genus vitæ. Cic. pro Cœl. 28. V. in DIGITUS, Attingere digitis extremis.
Labrum, pro Marginibus & extremis oris fluminis, lacus, fontis, & hujusmodi, quæ leni aquæ motu perluuntur. Plin. 5. Epist. 20. Inter has marmoreo labro aqua exundat, circumjectasque platanos, & subjecta platanis leni aspergine fovet. conf. Liv. 37. 37.
Labra (inquit Budæus) Crateres lapideos significant, quibus aqua saliens ex siphunculis concipitur.
Labra doliorum circumlinas. Cato cap. 107.
Labrum, Genus vasis, ad lavandum aptum. Cic. 14. Fam. 20. Labrum si in balneo non est, ut sit. Virg. 8. Æn. 22.
Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunæ. Bud. Labra lapidea balneis usum præstant, Fossæque lapideæ in balneis Labra vocabantur. Cujus significationis exempla sunt apud Vitruv. lib. 7.
Labra vinaria, lupinaria, & olearia; dicuntur In quibus lupini conduntur, & in quæ vina a lacu, oleum e cortina transferuntur. Cato R. R. c. 66. Oleum in labrum primum indito.
Spumat plenis vindemia labris. Virg. 2. Georg. 6.
Culeare labrum. Cato cap. 154. Vinum emptoribus sine molestia quomodo admetiaris. Labrum culeare illi rei facito: id habeat ad summum ansas quatuor, ut transferri possit. Rectius Al. Colleare illæ &c.
Eluacrum labrum est, In quo aliquid eluitur & lavatur quod sordidum est. Hujus meminit Cato de R. R. cap. 10. Al. 11. V. ELUACRUM.
Lupinarium labrum. Cato R. R. cap. 10. & 11.
Olearium labrum. Cato ibid. cap. 13.
Vinaticum labrum, sive vinarium. Cato ibid. cap. 10. & 12.
Labrum pro Fossa dixit Ausonius Urb. 5. 9.
Mœniaque in valli formam circumdata labro. V. Scalig. Lect. Auson. 1. 23. p. 65.
LABRUM VENERIS, [δίψακος] Herba in flumine nascens, de qua Plin. lib. 25. cap. 13.
LABRŌSUS, a, um. Adj. [χειλώδης] Quod extremitates habet, veluti quædam labra prominentes. Celsus in septimo, cap. 26. Ferramentum fecit in summa parte labrosum, in ima semicirculatum. Gloss. Gr. Lat. προχειλος, labrosus.
Ut & Labiosus, quod & Labeo. H. St.
LĀBELLUM, i. n. dimin. [χειλάριον] Plaut. Asin. 4. 1. 52. Cic. 1. de Divin. 78. At Platoni quum in cunis parvulo dormienti apes in labellis consedissent, responsum est singulari illum suavitate orationis fore.
Aridula labella. Catul. Argon. 62. 316.
Exporrectum labellum. Pers. 3. Sat. 82.
Ima labella, Extrema. Ovid. 3. de Arte Am. 284.
Purpurea labella. Ovid. 3. Amor. 3. 23.
Rosea labella. Catul. ad Gellium, 78. 1.
Tenera labella. Ovid. 1. de Arte Am. 667.
Compescere labellum. V. COMPESCO.
Extendere labellum. Juven. 14. Sat. 325.
Labellum, pro Vasculo, Labrum parvum. Columel. lib. 12. cap. 43.
Labellum fictile novum impleto paleis. Ibid. cap. 18. Cic. 2. de Legib. 66. Sepulcris autem novis finivit modum. Nam super tumulum noluit quid statui, nisi columellam tribus cubitis non altiorem, aut mensam, aut labellum: & huic procurationi certum magistratum præfecerat.
Labellum pollulum, est Labellum parvulum: de quo Cato de R. R. cap. 10. Labello autem & duabus amphoris totidem uncos ferreos tribuit. Turnebus.
LĂBO, [σφάλλομαι, ὑποφέρομαι] āre. Ruere, & repente cadere, inquit Valla lib. 5. Translatio sumpta ab arbore, quæ multis ferri ictibus succisa, tandem incipit casum ruinamque minari. Virg. 2. Æn. 492.
— labat ariete crebro
Janua. Cic. 6. Verr. 85. Hora amplius jam in demoliendo signo permulti homines moliebantur; illud interea nulla lababat ex parte.
Ædes labantes reficere. Hor. 3. Carm. 6. 3.
Cursus labat mihi incerto limite. Stat. 5. Silv. 3. 237.
Dentes labant. Cels. lib. 7. cap. 12.
Genua labant. Virg. 12. Æn. 905.
Naves labant. Ovid. 2. Met. 163.
Pedes dubii stantque labantque. Ovid. 6. Fast. 678.
Labare sermone, per translationem, pro Inconstanter & timide loqui. Plin. lib. 14. cap. 22.
Labant animi: h. e. Deficiunt. Liv. 36. 9.
Animum labantem impulit. Virg. 4. Æn. 22.
Consilium labat meum quod fixum erat. Cic. 8. Att. 22. Et simul cito

Labare

Digitized by Google

labare meum consilium illud quod jam satis fixum videbatur: non mihi satis idonei sunt auctores ii, qui a te probantur.

Corda vulgi labantia variant. Virg. 12. Æn. 223.

Fortuna. Senec. Thyest. v. 34. — dubia violentæ domus
Fortuna reges inter incertos labet.

Memoria labat. Liv. 5. 18.

Mens labat. Cels. lib. 2. cap. 7. Quibus causa doloris, neque sensus ejus est, his mens labat.

Pectora nostra in dubio labant. Ovid. 17. Epist. 178.

Spes labat nisso metu. Ovid. 4. Trist. 3. 12.

Vita labat. i. e. Non recta est & integra. Lucan. ad Pison. 10.

Labare, & mutare sententiam. Cic. 1. Tusc. Movemur enim sæpe aliquo acute concluso: labamus, mutamusque sententiam.

Labans, antis [σφαλλόμενος, ὀλισθαίνων, ὑποφερόμενος] Partic. Liv. 26. 41. Sustinuisse labantem fortunam Populi Romani.

Acies labans. Tacit. 3. Hist. 23. Sustinuit labantem aciem Antonius accitis prætorianis.

Oculi labantes languore. Catull. 61. 37.

Ordo labans. i. e. Senatus. Suet. Cæs. cap. 14. Labantem ordinem confirmavit Catonis oratio. conf. Infra Labens Partic. in verbo **labor**.

Lăbasco, [σφάλλομαι, ὑποφέρομαι] ĕre. inchoativum verbum, inquit Donatus, Ruinam minari, & ruinæ proclivem esse. Ter. Eun. 1. 2. 98.
Potius quam te inimicum habeam: si istuc crederem
Sincere dici: quidvis possem perpeti.
P. Labascit, victus est uno verbo, quam cito! h. e. Suis blandis verbis perpellit ea illum ut assentiatur. Idem Adel. 2. 2. 31.
Per oppressionem ut hanc mihi eripere postulet?
S. Labascit. Ubi Donatus, Hoc presse dicitur. Et proprie dicit Labascit, ut & suam instantiam, & cunctationem tarde incipientis consentire monstraret. Et est metaphora ab arbore fracta: quæ multis succisa ictibus ferri, tandem incipit in casum ponderis, ruinamque minitari.

Vincitur in longo spatio tamen, atque labascit. Lucret. lib. 4. 1279.

Labascor, sci. deponens, pro primitivo. Varro Rerum divinarum lib. 7. Postquam vidit misericordia labasci mentem infirmam populi. Nonius 7. 41.

Lābor, lapsus sum, [σφάλλομαι, ὀλισθαίνω, ὀλισθέω, ἐκπίπτω] labi. Leniter & sensim decidere, ruere, deficere, mori, falli.

Labi etiam dicuntur ii, Qui in lubrico imprimentes vestigia, ad terram feruntur: non cum ruina, sed lentius, inquit Valla, & cum aliqua mora.

Anguis labitur, pisces in aqua, murænæ, & quicquid motu lubrico est, labitur.

Gutta labitur ex oculis. Ovid. 1. Trist. 3. 4.

Humor in genas furtim labitur. Hor. 1. Carm. 13. 6.

Lacrymæ labuntur. Ovid. 2. Met. 656.

Ætas occulte labitur. Ovid. 1. Amor. 8. 49.

Tempora labuntur. Ovid. 15. Met. 179.

Pennis labi. Virg. 4. Æn. 223.

Per æquora labi rate. Ovid. 10. Epist. 65.

Frigus per unguem labitur. Ovid. 2. Met. 823.

Somnus labitur in artus. Ovid. 11. Met. 631.

Labitur is qui ad egestatem vergit jactura & infortunio. Cic. pro Rabir. 43. Equitem Romanum veterem amicum suum non libidine, non turpibus impensis, sed experientia patrimonii amplificandi labentem excepit, corruere non sivit, fulsit, & sustinuit, re, fide, fortuna. Budæus.

Quin labebar longius, nisi me retinuissem. Cic. 1. de Legib. 52. Per translationem dictum, pro Longius a proposito recedebam.

Labi, Errare, falli, peccare. Cic. 1. de Fin. 18. Epicurus autem in quibus sequitur Democritum, non fere labitur.

Errore labi. Modestinus in l. Si alii. D. De bono pos. secun. tab.

Imprudentia labi. Cic. pro Rabir. 25. Sed in his rebus omnibus imprudentia laberis.

Mente labi, pro Delirare. Cels. de signis percussæ vulvæ, lib. 5. cap. 26.

Verbo labi. V. **verbum**.

In adulationem labi. Tacit. 4. Ann. 6.

In gaudia labi. Valer. 6. Argon. 662.

In imprudentiam labi. Varr. 3. de R. R. cap. 2. Quoniam ego ignoro, inquit, quid sit villa, velim me doceas, ne labar in imprudentiam. Alia exemplaria habent, Ne labar imprudentia.

In officio labi. Cic. 2. Tusc. 12. Sic philosophus in ratione vitæ peccans, hoc turpior est, quod in officio, cujus magister esse vult, labitur.

In proclive labi. Cic. 4. Tusc. 41. Quod quum ipsum per se odiosum est, tum eo molestius, quia sunt in lubrico: incitataque semel in proclive labuntur, sustinerique nullo modo possunt. De vitiis loquitur.

In vitium labier. Hor. 2. Epist. 1. 94.

Ad mollitiem labuntur mores. Cic. 2. de Legib. 38. Quarum mores lapsi ad mollitiem pariter sunt immutati cum cantibus. De Græciæ civitatibus loquitur.

Ad perniciem. Cic. de Amicit. 41. De C. Gracchi autem Tribunatu quid exspectem, non libet augurari: serpit enim deinde res: quæ proclivius ad perniciem, quum semel cœpit, labitur.

Ad opinionem aliquam labi. Cic. 4. Acad. 138. Vos autem mihi veremini ne labar ad opinionem, & aliquid asciscam, & comprobem incognitum, quod minime vultis.

Labens, entis. Partic. [ὀλισθαίνων, πίπτων, ῥέων] Liv. 2. 20. pr. Moribundus Romanus, labentibus super corpus armis, ad terram defluxit.

Annus labens cælo. Idem 1. Georg. 6.

Anni labentes. Virg. 2. Æn. 14.

Anni labentes tacito passu. Ovid. 4. Trist. 10. 27.

Caput labens levat. Lucan. lib. 3. 730.

Die labente querit convivia. Virg. 4. Æn. 77.

Disciplina. Labente deinde paulatim disciplina, velut desidentes primo mores sequatur animo. Liv. in Præfat. [Forte tamen Labante legendum, ut 36. 6. pr. Labante egregia quondam disciplina gentis. An potius hic Labente? Melium hoc verbo utitur Livius. Quoties autem hæc in MSS. confundantur dicere nihil attinet.

Domus labentis misereie. Virg. 4. Æn. 318.

Flumina labentia sub terras. Virg. 4. Georg. 366.

Ocellos labentes premit somnus. Propert. lib. 1. 10. 7.

Sidera tacito labentia cælo. Virg. 3. Æn. 515.

Lapsus, a, um. Partic. [ὀλισθηρός, σφαλείς, πεσών] Cic. pro Lege Manil. 41. Itaque omnes quidem nunc in his locis Cn. Pompeium sicut aliquem non ex hac urbe missum, sed de cælo lapsum intuentur.

Per funem demissum lapsi. Virg. 2. Æn. 262.

Pede lapsus. Hor. 2. Serm. 8. 72.

Lapsus spe, pro Frustratus. Cæs. 5. Bell. Gall. 33.

Lapsus in verbo. Ovid. 2. Amor. 8. 7.

A vera ratione lapsus. Lucret. lib. 2. 176.

Lapsus per vinum. Arrianus in l. Omne delictum. §. Per vinum. D. de re milit.

Lapsus animi. Plaut. Cistel. 2. 1. 8.

Lapsus facultatibus dicitur, Qui ad inopiam decidit. Ulpian. in l. 1. D. de Magistrat. convent. Quod si satis exegit, & idoneum exegit, quamvis postea facultatibus lapsi sunt tutores, vel fidejussores: quod ei qui non dedit imputetur.

Succurrere lapsis, res est regia. Ovid. 2. de Pont. 9. 11.

Ales lapsa plaga ætheria. Virg. 1. Æn. 398.

Consuetudo lapsa. Cic. 2. Off. 9. In quo verbo lapsa consuetudo deflexit de via.

Diebus paucis post lapsis Cassius consequebatur. i. e. Elapsis & præteritis. Cic. 10. Philip. 8. Sed in MSS. Cassii classis paucis post diebus cons. V. not. Ferrar.

Fides lapsa solo tempore. Ovid. 2. Epist. 102.

Res lapsæ. Virg. 4. Georg. 449.

Rapinæ lapsæ. Valer. 4. Argon. 513.

Signa lapsa sub terras, & Orta, contraria. Ovid. 1. Fast. 2.

Tempora lapsa. Ulp. in l. Furti. in princip. D. de iis qui not. infam. Si omnia tempora provocationis lapsa sunt.

Lapsus & Lassus confunduntur a Librariis. V. Drakenb. ad Sil. 10. 606. Broeckh. ad Propert. 4. 4. 62.

Lapsūrus, a, um. [ὀλισθήσων, σφαλησόμενος] aliud Partic. ut, Domus lapsura. Ovid. in Ibin 523.

Silex jamjam lapsura. Virg. 6. Æn. 602.

Labundus, a, um. Accius apud Nonium 10. 3. Unda sub undis labunda.

Lapsio, ōnis. f. [ὀλίσθησις, σφάλμα, πλάνησις] Cic. 4. Tusc. 28. Sed hæc in bonis rebus, quod alii ad alia bona sunt aptiores, facilitas nominetur: in malis proclivitas, ut significet lapsionem, in neutris habeat superius nomen.

Lapsus, ūs. m. [ὄλισθος, ὀλίσθημα, σφάλμα, πτῶσις] Casus, Ruina, præcipitium. Item Progressus. Cic. de Senect. 52. de vites loquens, Quam serpentem multiplici lapsu & erratico, ferro amputans coercet ars agricolarum.

Fidei lapsus. Plin. lib. 5. cap. 1. Haud alio fidei proniore lapsu, quam ubi falsæ rei gravis auctor exsistit.

Fluminum lapsus. Hor. 1. Carm. 10. 10.

Rotarum lapsus. Virg. 2. Æn. 236. — pedibusque rotarum
Subjiciunt lapsus. h. e. Rotas quibus facilius labatur ingens ille equus ligneus.

Scalarum lapsus. Plin. lib. 7. cap. 37.

Serpentum lapsus, Serpentum progressus dicitur. Virg. 2. Æn. 225.

Ancipites rerum lapsus. Claud. 3. in 1. Cons. Stil. 142.

Graves nimio sub pondere lapsus. Lucan. lib. 1. 71.

Immundus lapsus. V. **immundus**.

Miserandus lapsus. Sil. lib. 4. 386.

Placidus lapsus. Ovid. 6. Fast. 500. de Nymphis natantibus.

Pronus lapsus fluminum. Claud. 1. in Rufin. 159.

Labĭdus, a, um. Labilis. Vitruv. lib. 6. procem. Itineribus labidis vadere.

Labĭlis, e. Adj. Quod facile labi potest. Arnob. lib. 3. adversus gentes, Quicquid enim tale est, mortale esse arbitrantur, & labile.

Limus labilis. Ammian. 27. 23. Per labilem limum digressus.

Labilĭtas, ātis. f. Sarisb. 2. 21. Labilitas subjectorum.

Lapso, [ὀλισθαίνω, πίπτω, σφάλλομαι] āre. frequent. Virg. 2. Æn. 551.
— hæc dicens altaria ad ipsa trementem
Traxit: & in multo lapsantem sanguine nati. De Priamo.

Lapsantem gressum firmare. Sil. lib. 3. 633.

Lăbor, ōris. m. [πόνος, μόχθος, μόγος, κάματος] Opera, defatigatio. Valla; Labo primam brevem habet, Labor primam longam. Hinc, Labor, laboris: & Laboro, laboras, prima brevi: quod an ab altero illorum derivetur, an ab utroque potius, liberum opinaturis relinquo. Hactenus Valla lib. 5. Cic. 2. Tuscul. 35. Labor est functio quædam vel animi vel corporis gravioris operis & muneris. Virg. 2. Æn. 708. — nec me labor iste gravabit.

Sine labore. Cic. de Senect. 82. Otiosam ætatem & quietam sine ullo labore aut contentione traducere?

Impiger ad labores belli. Cic. pro Font. 33.

Auxilium laborum. Virg. 3. Æn. 145.

Fructus laboris. Quintil. lib. 2. cap. 7.

Imprudens laborum. Virg. 2. Georg. 372.

Liber laborum. Hor. de Arte Poet. 212.

Mollis, & impatiens laboris. Ovid. 3. Trist. 2. 10.

Monimenta laboris. Ovid. 3. de Pont. 5. 33.

Patiens laborum. V. **patior**.

Patiens laboris natura. Quintil. lib. 1. cap. 12.

Pretium non vile laboris. Ovid. 18. Epist. 163.

Remissio laborum non inutilis. Quintil. lib. 3. cap. 8.

Socius & consors laboris. V. **consors**.

In tenui labor. Virg. 4. Georg. 6.

Tædium laboris. Quintil. lib. 2. cap. 2.

Animi capitisque labore quanto? Hor. 2. Epist. 2. 44.

Anni labor. Virg. 2. Georg. 514. Rusticum nempe totius anni opus.

Corporis. Cic. pro Coel. 39. Omnemque vitæ suæ cursum in labore corporis, atque in animi contentione conficeret.

Operum labor. Virg. 1. Æn. 459.

Acrior labor. Sil. lib. 3. 92.

Additus labor frumentis. Virg. 1. Georg. 150.

Armiferi labores. Stat. 1. Silv. 2. 96.

Assiduus labor. Stat. 4. Silv. 4. 29.

Austerus labor. Hor. 2. Serm. 2. 12.

Blandus labor. V. **blandus**.

Brevis & expeditus labor. Plin. 3. Epist. 9.

Digitized by Google

Cassus labor. V. CASSUS.
Castrensis labor. V. Castrensis, in CASTRUM.
Catenati labores. V. Catenatus in CATENA.
Continui labores. V. Continuus, in CONTINEO.
Difficilis labor. Ovid. 2. de Arte Am. 558.
Dulcis erat mercede labor. Ovid. 6. Fast. 661.
Duri labores. Valer. 5. Argon. 278. Virg. 4. Georg. 114.
Extremus labor. Virg. 10. Ecl. 1.
Facilis labor alternis. Virg. 1. Georg. 79.
Fessa labor. Valer. 4. Argon. 309.
Illiberalis labor. V. ILLIBERALIS.
Immensus labor. Ovid. 1. Met. 728.
Imperatorius labor. V. IMPERO.
Indignus labor. Juven. 7. Sat. 17.
Ineptus labor. V. INEPTUS.
Infinitus labor. Cic. in Orat. 149. Nam esset cum infinitus, tum puerilis labor.
Ingratus labor. Virg. 3. Georg. 97.
Intendens labor & vigiles curæ. Stat. 1. Silv. 4. 54.
Levis labor. V. LEVIS.
Militaris labor. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Multo sudore & labore ferre aliquid. Cic. pro Font. 2.
Parvus labor. Tibul. lib. 4. ad Messalam. 1. 16.
Pervigil labor. Valer. 5. Argon. 141.
Positus labor. Sil. lib. 7. 285.
Præcipuus labor. Virg. 3. Georg. 74.
Prædurus labor. Valer. 1. Argon. 235.
Quotidiani laboris continuatione quassatus. Firmic. lib. 6. cap. 31.
Suetus labor. Sil. lib. 16. 553.
Supervacuus labor. Quintil. lib. 1. cap. 8.
Accessit mihi ad reliquos labores. V. ACCEDO.
Addere labori. V. ADDO.
Addere laborem. V. ADDO.
Affecta labore, ac vigiliis corpora. Liv. lib. 36. 24. pr.
Afferre laborem. V. AFFERO.
Agi labor dicitur in orbem. Virg. 2. Georg. 401. V. ORBIS.
Aspirat primo fortuna labori. Virg. 2. Æn. 385. V. ASPIRO.
Augere labores. Lucret. lib. 2. 1163.
Cecidit magnus labor incassum. Lucret. lib. 2. 1165.
Capere laborem. Cic. pro Rosc. Com. 49. Non fuit causa cur tantum laborem caperes, & ad me venires. V. CAPIO.
Capere laborem nullum. Lucret. lib. 5. 1181.
Compensati gloria labores mitigantur. Cic. 3. de Orat. 14. Summi labores nostri, magna compensati gloria, mitigantur.
Consumere plus operæ ac laboris in aliqua re. Cic. 1. de Orat. 234.
Decurrere inceptum laborem. Virg. 2. Georg. 44.
Defatigare aliquem assiduo labore. V. DEFATIGO.
Defessa membra labore. Catull. ad Licinium, Epig. 48. 14.
Delegare laborem. Cic. 8. Fam. 1.
Detrahere laborem. Cic. 3. Fam. 6.
Dilata pars laborum. Ovid. 3. Met. 174.
Dare finem laborum. Virg. 1. Æn. 245.
Edomiti, exsudatique labores. Sil. lib. 3. 531.
Effusus labor omnis. i. e. Functus & frustratus. Virg. 4. Georg. 492. Servius.
Exacta est pars laboris. Ovid. 1. Fast. 723.
Exantlatus ab Hercule labor. h. e. Absolutus. Cic. 4. Acad. 108.
Excipere magnos labores. Cic. de Clar. Orat. 243.
Exercere se in laboribus. Cic. pro Arch. 28. Quid est quod in hoc tam exiguo vitæ curriculo & tam brevi, tantis nos in laboribus exerceamus?
Exercet labor apes. Virg. 2. Æn. 435.
Exhaustus labor. Quintil. lib. 4. cap. 5. V. EXHAURIO.
Exhausta est pars laboris. Ovid. 1. de Arte Am. 771.
Experiri laborem. Virg. 4. Georg. 156.
Exsudati labores. V. Edomiti.
Facere aliquid nullo labore. Cic. 4. Verr. 135. Quod cuique negotii conflari volebat, nullo labore faciebat.
Facere finem laboris. Lucret. lib. 3. 956.
Fallente studio austerum laborem. Hor. 2. Serm. 2. 12.
Ferre laborem. Cic. Anteq. iret in exil. 15.
Ferre onus, gemini laboris. Ovid. 19. Epist. 166.
Ferre præmia laborum. Hor. 2. Serm. 1. 11.
Finire labores. Hor. 3. Carm. 4. 39.
Frangere se laboribus. Cic. pro Arch. 28. Nec tantis se laboribus frangeret.
Fracti labores. Cic. Tu labores tuos, quod Ædilis non sis factus, fractos putas, &c.
Furare temet assiduo labori. Stat. 4. Silv. 4. 29.
Impendere laborem ac sumptum ad incertum casum. Cic. 5. Verr. 227.
Impendere laborem præcipuum. Virg. 3. Georg. 74.
Impertiri laborem. Cic. pro Muren. 8.
Imponere laborem. Cic. pro Muren 58. Nunquam iste plus militi laboris imposuit, quam sibi sumpsit. V. IMPONO.
Imponere finem labori. Virg. 2. Æn. 619.
Incumbere labori. Sil. lib. 4. 820.
Ingemens laboribus. Hor. 5. Epod. 31.
Injungere laborem alicui. Quintil. in Procem. lib. 1. V. INJUNGO.
Insumere magnum laborem ac sumptum in aliquam rem. Cic. 2. de Invent. 115.
Intendere laborem & studium alicujus. V. INTENDO.
Intermittere laborem. Ovid. 3. Met. 154.
Interponere laborem, studium, operam. V. INTERPONO.
Invenire quippiam labore. V. INVENIO.
Irrogare labori quippiam. V. IRROGO.
Lassavit me labor insolitus. Ovid. 10. Met. 554.
Levare laborem alicujus. Virg. 1. Æn. 334.
Levandi laboris sui causa passim ac libera solutas opere volitare. Cic. 2. de Orat. 23. Subaudi Volucres.
Levare laborem alicui. V. LEVO.
Minuere laborem. V. MINUO.

Mutare laborem. Virg. 10. Ecl. 64.
Niti præstante labore noctes atque dies. Lucret. lib. 2. 12.
Obire laborem. V. OBEO.
Oblita laborum corda. Virg. 4. Æn. 528.
Parcere labori. V. PARCO.
Parta pabula sine labore. Lucret. lib. 5. 867.
Perire labore. Lucret. lib. 4. 1114.
Perit irritus labor anni. Ovid. 1. Met. 273.
Perferre laborem. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Perfunctus laboribus. Cic. 1. Fam. 8. V. PERFUNGOR.
Postulare laborem. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Præstare se invictum a labore. V. INVICTUS.
Rapiunt sibi quisque laborem. Sil. lib. 15. 187.
Relegunt suo sermone labores. Ovid. 4. Met. 569.
Relevare requie longum laborem. Ovid. 15. Met. 16.
Scribere cum labore. V. CUM.
Solata longum cantu laborem. Virg. 1. Georg. 293.
Subire labores. Cic. 3. Att. 15. extr.
Succedere labori. Quintil. lib. 2. cap. 1.
Succurre præsens nostro labori. Virg. 9. Æn. 404.
Sudatus labor. Sil. lib. 3. 92.
Sudatus labor in Æmo. Stat. 5. Theb. 189.
Sum. ut, Esse labori alicui, h. e. Oneri: vel Molestiam adferre. Cic. 3. Verr. 16. Nemini meus adventus labori aut sumptui, neque publice, neque privatim fuit.
Esse in labore, i. e. In opere, Laborare. Plin. lib. 11. cap. 17. Quum populus in labore est, ipse opera intus circuit, similis exhortanti, solus immunis. De rege apum.
Superare omnia continenti labore. V. CONTINEO.
Superesse nequeunt blando labori. Virg. 3. Georg. 127.
Supersedere labore. Cic. 4. Fam. 2. Supersedeas hoc labore itineris.
Suscipere laborem. Cic. de Opt. gen. Orat. 13. Putavi mihi suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium.
Sustinere laborem. Cic. Anteq. iret in exil. 4.
Terere manum duro labore. Virg. 4. Georg. 114.
Tolerare labores. Ovid. 9. Met. 289.
Trebit ingratum laborem. Virg. 3. Georg. 96.
Vigilati labores. Ovid. 2. Trist. 11.
Urgent famulas laboribus. Ovid. 4. Met. 35.
Labor, ac sæpius pl. Labores, apud poetas frequenter pro Periculo, Calamitate, vel alio quovis incommodo. Virg. 1. Æn. 632.

> Me quoque per multos similis fortuna labores
> Jactatam, hac demum voluit consistere terra.

i. e. Multis periculis exagitatam.
Requies ea certa laborum. Virg. 3. Æn. 393.
Series immensa laborum. Ovid. 9. Epist. 5.
Tædia longa laborum. Ovid. 14. Met. 158.
Adire multos labores. Virg. 1. Æn. 14. V. ADEO.
Carere malis laboribus. Hor. Epod. 16. 26.
Durare patiar quemvis laborem. Virg. 8. Æn. 577.
Defunctus laboribus. Hor. 5. Carm. 24. 15.
Emensus diversum laborem pelagi terræque. Sil. lib. 4. 54.
Ferre longos castrorum labores. Juven. 14. Sat. 198.
Superare labores magnos. Virg. 3. Æn. 368.
Superare belligeros labores. Valer. 5. Argon. 617.
Labores, pro Agricultura, vide in LABORO. H. St.
Labor, pro Puerperio per Synecdochen, ut

> Altera tum primos Lucinæ experta labores. Virg. 4. Georg. 340.

conf. Utero laborare in Verbo infra, & Ex dolore laborare. &c.
Labores, pro Eclipsi solis & lunæ. ut,
Lunæ labores. Virg. 2. Georg. 478. h. e. Defectus.
Solis labores. Virg. 1. Æn. 746.
Canere solis labores. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Labos, oris. etiam pro eodem dicitur. Plaut. Trin. 2. 1. 35. Quanquam ibi animo labos grandis capitur. Legitur & apud Catul. 53. 13.
Arduus inde labos. Valer. 6. Argon. 352.
LĂBŌRĬŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Laboris patiens. Cic. 2. Tusc. 36. Itaque industrios homines, illi studiosos, vel potius amantes doloris appellant: nos commodius laboriosos. Idem 11. Philip. 8. Multi, ex morbi gravitate majores: quos tamen non miseros, sed laboriosos solemus dicere.
Cohors laboriosa Ulixei. Hor. Epod. 16. 60.
Chartæ doctæ & laboriosæ. Catul. ad Cornelium. 1. 7.
Deambulatio laboriosa, i. e. Quæ non sine magno labore perficitur. Ter. Heaut. 4. 6. 2.
Exercitationes laboriosæ. Cic. 2. Tusc. Et 1. de Fin. 68. Quis nostrum exercitationem ullam corporis suscepit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Fabula laboriosa. Ter. in Prol. Heaut. v. 44.
Gradus laboriosus. Martial. lib. 7. 58.
Servus laboriosus, cui opponitur Desidiosus. Caius in l. Si quid. in princip. ff. de ædil. edict.
Versus laboriosus. Martial. lib. 11. 7.
Compar. Cic. pro Milon. 5. Quid enim nobis duobus, Judices, laboriosius? Et Nepos 25. 12. Quod utrum ei laboriosius, an gloriosius fuerit, difficile fuit judicare.
Superl. Laboriosissimus hominis socius in agricultura bos. Columel. lib. 6. in Proœmio.
Laboriosissimi aratores. Cic. 5. Verr. 85.
LĂBŌRĬŌSE, [[illegible]] Adv. Difficulter. Cum magno labore. Catull. 36. 1.

> Male est, Cornifici, tuo Catullo,
> Male est, mehercule, & laboriose.

Compar. Cic. pro Rosc. Com. 31. Jam quo quisque est solertior & ingeniosior, hoc docet iracundius & laboriosius.
Superl. Idem 1. Verr. 71. Itaque semper ii diligentissime laboriosissimeque accusarunt.
Laboriose, Adhibendo multum laboris. Jus laboriosissime dixit. Sueton. in Claudio cap. 14. de eo loquens. Sed non videtur sibi constare, ut dico de illo in carm. ad princ. H. St.

Digitized by Google

Labōrĭfer, ĕra, ĕrum. Adj. [φιλόπονος, πλειστόπονος, πλεονπονής] ut,
Currus laboriferi Tithoniæ. Stat. 6. Theb. 25.
Hercules laborifer. Ovid 9. Met. 285.
Juvencus laborifer. Ovid. 15. Met. 129.

Lābōro, [πονέω, κάμνω, μοχθέω, ἐργάζομαι, ταλαιπωρέω] āre. Sese exercere, fatigari, & cum labore aliquid agere. Cic 5. Verr. 130. Omnibus enim nervis mihi connitendum est, atque in hoc laborandum, ut omnes intelligant &c.
Arma laborare, i. e. Laborando conficere. Stat. 3. Theb. 579.
Laborare cum Accus. Terram vel Tellurem postremis sæculis pro Arare. Ex quo sumptum videri potest quod dicimus *Labourer la terre*. Sic Virgil. Hominumque boumque labores. H. St. Non exstat tamen apud Cangium, nec memini me legere.
Ambitiose circa aliquid laborare. Quintil. lib. 3. cap. 11.
Laborare ad rem aliquam. Cic. 7. Verr. 104. Si nullam ad rem nisi ad officium, & veritatem omnes meæ curæ, vigiliæ, cogitationesque laborarunt.
Laborare in aliquam rem. Livius lib. 7. pag 9. a principio. Adeo in quæ laboremus, sola crevimus, divitias, luxuriamque. Nisi scribendum In quibus laboramus, In ea, in quæ laboramus. H. St. Exstant. cap. 25. lib. dict.
In spem laborare. Ovid. 15. Met. 367.
Laborare ut. Cic. 4. Acad. 139. Laboro ut assentiar Epicuro, aut Aristippo, revocat virtus: vel potius reprehendit manu.
Laboravi amari ab eo. Plin. 1. Epist. 10.
Laborare, per translationem, pro Male habere sumitur. Cic. 2. Tusc. 61. Artus vehementer laborant.
Laborare morbo aliquo. Cic. 1. de Fin. 59.
Laborare a frigore. Plin. lib. 32. cap. 10.
Laborare a veritate. Liv. 22. i. e. Destitui veritatis testimonio. [An locus est lib. 22. 39. extr. Veritatem laborare nimis sæpe aiunt, exstingui nunquam?
E dolore laborare dicitur puerpera. Ter. And. 1. 5. 33.
Ex desiderio laborare. Cic. 16. Fam. 11. Non ignoro quantum ex desiderio labores.
Ex invidia laborare, Invisum & odiosum esse. Cic. pro Rosc. Amer. 149. Quod si omnes, qui eodem loco nati sunt, facerent, & Resp. ex illis, & ipsi ea invidia minus laborarent.
Ex inscientia laborare. Cic. 2. de Invent. 5. Minus in arrogantiam offenderent, non tantopere in vitiis perseverarent, aliquanto ex inscientia levius laborarent.
Ex renibus laborare. Cic. 2. Tusc. 60. Et 7. Fam. 27. Laborare ex intestinis.
In acie Laborare ea pars dicitur, quæ infirmior est & pæne succumbit hosti. Auctor de Viris illust cap. 26. extr. Cum convenisset ut cujus cornu in acie laboreret, dis se Manibus voveret.
Ob avaritiam laborare, Avarum esse. Hor. 1. Serm. 4. 26. Al. Ab avaritia ex MSS.
Ambitione laborare. Hor. 1. Serm. 4. 26.
Animo laborare. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 30.
Causa laborare. Quintil. Inst. 4. 1. Si enim causa laboramus, persona subveniat. i. e. Si causa invidiosa nos premit. Bud.
Cerebro laborare. Plaut. Milit. 2. 2. 51.
Curis laborare. Claud. de Phœnice 62.
Desiderio partus laborare. Columel. lib. 6. cap. 27.
Domicœnio laborare. Martial. lib. 5. 79.
Fame laborare. Columel. lib. 1. In præf.
Fœnore laborare, h. e. Premi fœnore & gravari. Liv. 39. 7.
Frigore laborare. Columel. lib. 2. cap. 10.
Ingenio laborare. Martial. lib. 8. 18.
Injuria laborare. Cic. 4. Tusc. 18. Misericordia est ægritudo ex miseria alterius injuria laborantis. i. e. Gravati. [Immo Injuriâ hic adverbialiter, pro Immerito ponitur, & Laborare absolute, pro Miserum esse.
Hostibus laborare. Cic. ad Brut. 10. Ingravescit enim in dies intestinum malum, nec externis hostibus magis quam domesticis laboramus. i. e. Premimur.
Locis laborare. Cels. lib. 2. cap. 8. i. e. Ex vulva.
Nota infamiæ laborare. Ulpianus in lege 2. §. 1. ff. De iis qui notantur infamia.
Magnitudine sua laborare. Liv. lib. 1. In proœm. Et quæ ab exiguis profecta initiis, eo creverit, ut jam magnitudine laboret sua.
Odio laborare apud hostes, & contemptu inter socios. Liv. 6. 2. pr.
Opinione arrogantiæ laborare. Quintil lib. 4. cap. 1.
Omni parte laborare. Hor. 1. Serm. 2. 38.
Podagra laborare. Martial. lib. 1. 99.
Re frumentaria laborare, Inopia rei fr. premi. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 9. Al. A re.
Res Romanas laborare. Cic. 4. Att. 16. Efficiemus rem gloriosissimam, nam in campo Martio septa tributis comitiis marmorea sumus, & tecta facturi. &c. Paulo post, Dicis, Quid mihi hoc monimentum proderit? Ad quid laboramus res Romanas? hoc est, Quorsum igitur de rebus Romanis laboramus? Qui enim hoc monimentum contemnit, apparet eum de rebus Romanis nihil laborare. Sin autem laboramus, non est, ut hoc monimentum contemnere possimus.
Vitiis laborare. Liv. 34. 4.
Utero laborare. Hor. 3. Carm. 22. 2. ad Dianam. [Pro Ex utero. H. St. conf. LABOS.
Laborare alicui rei, pro Intentum esse. Senec. de Vita beata.
Non laboro de hac re, i. e. Non curo, neque anxius sum, inquit Budæus. Cic. pro Rosc. Amer. 97. Cujus manu sit percussus, non laboro. Idem 2. de Fin. 81. Non laboro, inquit, de nomine.
Nihil laboro. Cic. 8. Philipp. 26. Mustellæ & Tironi prospicit: de se nihil laborat.
Noli laborare. Cic. 7. Fam. 26. Quod epistolam conscissam doles, noli laborare: salva est domi.
Nihil labore nisi ut salvus sis. Cic. 16. Fam. 6.
Nihil est quod labores. Cic. pro Cæcin.
Valde laboro ne. Cic. 12. Fam. 14.
Non magnopere laboro. V. MAGNUS.
Laborare de. Cic. pro Cæcin. 3. De quibus (testibus) ego antea laborabam, ne si improbi essent, falsi aliquid dicerent. Idem 2. Tusc. 29. Concludunt ratiunculis Stoici, cur non sit malum; quasi de verbo, non de re laboretur.
Laborare de re alicujus. Cic. 13. Fam. 27. Sic enim velim existimes, non minus me de illius re laborare, quam ipsum de sua.
Laborare in aliquo, Ardere amore alicujus. Hor. 1. Carm. 17. 19.
Laboratur impers. ut Cic. 1. Fam. 1. Laboratur vehementer: inclinata res est.
Laboratum est. Plin. lib. 2. cap. 96. Locris & Crotone pestilentiam nunquam fuisse, nec ullo terræ motu laboratum, annotatum est. Liv. 1. 31. Pestilentia laboratum est. Ibid. lib. 4. 30. Siccitate.
Atlas en ipse laborat. Ovid. 2. Met. 296.

Labōrans, antis. Partic. [κάμνων, πονῶν, ἀγωνιῶν] ut,
Opem ferre laboranti. Ovid. de Nuce 14.
Puellæ utero laborantes. Hor. 3. Carm. 22. 2.
Ratem laborantem deserere. Ovid. 2. de Pont. 6. 22.
Silvæ laborantes, scil. Onere nivis. Hor. 1. Carm. 9. 3.

Labōrātus, a, um. Adj. ex Partic. [διαπεπονημένος] Compositus, cultus, & multo labore atque industria factus. Virg. 1. Æn. 643.
Arte laboratæ vestes.
Laborati libri: h. e. Compositi, elucubrati. Martial. lib. 4. 33.
Compar. ut, Continentis laboratior. Tertull. de Veland. Virgin. cap. 10.

Laboratio, ōnis. f. apud Hieronymum.

Laborator, ōris. m. apud August.

Lābōriæ, arum. f. pl. Italiæ pars illa quæ vulgo *terra laboris* dicitur, quod ingens labor fit in ea colenda: quippe solum habet arduum opere, difficile cultu, bonis suis acrius pæne, quam vitiis posset, affligens agricolam. Ex Plin. lib. 17. cap. 4. Idem Plin. lib. 18. cap. 11. Quantum autem universas terras campus circumcampanus antecedit, tantum ipsum pars ejus quæ Laboriæ vocantur, quem Phlegræon Græci appellant. Finiuntur Laboriæ via ab utroque latere Consulari, quæ a Puteolis, & quæ e Cumis Capuam ducit. Hinc

Laborīnus Campus nobilis in Campania. Plin. lib. 17. cap. 4.

Labrax, ăcis. m. [λάβραξ] Lupus piscis, quod λάβρως, i. e. avide edat. Plin. 32. 11.

Lābros, i. m. [λάβρος] Canis nomen apud Ovid. 3. Met. 224.

Labrosus, **Labrum**, V. LABIUM.

Lābrusca, æ. f. [ἄμπελος ἀγρία, ἀγριάμπελος] Vitis agrestis dicitur, spissis & candicantibus foliis, geniculata, rimoso cortice: fert uvas rubentes, cocci modo, quæ cutem in facie mulierum purgant. Hæc Plin. lib. 23. cap. 1. Virg. 5. Ecl. 7.
Silvestris raris sparsit labrusca racemis. Ea in sepibus & in labris agrorum & terminis nasci dicitur. Columel. lib. 8. cap. 5. Uva labrusca de vepribus immatura lecta.

Lābruscum, i. n. Virg. in Culice v. 52.
Densaque virgultis avide labrusca petuntur.

Laburnum, i. n. Arboris genus in Alpibus crescens. Plin. 16. 18.

Lăbȳrinthus, i. m [λαβύρινθος] inquit Servius, Locus apud Cretam factus a Dædalo perplexis parietibus, ubi Minotaurus inclusus est. Labyrinthum exprimit Virg. 5. Æn. 588.
Ut quondam Creta fertur Labyrinthus in alta, &c.
Quatuor autem esse Labyrinthos Plinius docet lib. 36. cap. 13. Creticum, qui arte maxime fuit spectabilis: cujus Ovid. lib. 8. Met. Fab. 2. meminit. Ægyptium, omnium maximum, & portentosissimum humani ingenii opus, quem Pomponius Mela libro primo cap. 9. describit. Lemnium, columnarum nitore insignem, & quartum Italicum a Porsena Hetruscorum rege sepulchri causa exstructum.

Labyrinthēus, a, um, Adj. [λαβυρίνθειος, λαβυρινθώδης] ut, Flexus Labyrinthei. Catul. Argon. 69. 114.

Labyrinthĭcus, a, um. Adj. Sidonius Anacreontico epistolæ 13. lib. 9. inserto,
Iter asperum viasque
Labyrinthicas cucurrit.

L A C

Lăc, lactis. n. rarius. us. [γάλα, γλάγος] Succus maternus quo animalia nutriuntur. Plaut. Amph. 2. 1. 54.
Neque lac lacti magis est simile, quam ille ego similis est mei. Virg. 3. Ecl. 6.
— & lac subducitur agnis.
Abundans lactis. Virg. 2. Ecl. 20.
Coagulatio lactis. Plin. lib. 28. cap. 10.
Copia largi lactis. Virg. 3. Georg. 308.
Copia pressi lactis. Virg. 1. Ecl. 82.
Densitas spongiosa lactis, colostra vocatur. Plin. lib. 28. cap. 9.
Massa coacti lactis. Ovid 8. Met. 668.
Maturitas firma lactis. Columel. lib. 7. cap. 9.
Sinum lactis Virg. 7. Ecl. 33.
Alibile maxime lac. V. Alibilis, in ALO.
Aquatius lac. V. Aquatus, in AQUA.
Asininum lac. Plin. lib. 28. cap. 9.
Bubulum lac. Plin. lib. 31. cap. 10.
Camelinum lac. Plin. lib. 28. cap. 9.
Caprinum lac. Plin. lib. 11. cap. 41.
Circumfusum lac. V. CIRCUMFUNDO.
Crassissimum est lac asinæ. Plin. lib. 11. cap. 41.
Equinum lac. Plin. lib. 28. cap. 10.
Ferinum lac. Ovid. 2. Fast. 53.
Fertilius caseo est lac bubulum, quam caprinum. Plin. lib. 11. cap. 41.
Ficulnum lac. Plin. lib. 23. cap. 7.
Gallinaceum lac, de re singulari & admodum rara dicitur. Plin. in præfat. Hist. Nat. p. 4. Ut vel lactis gallinacei sperare possis in volumine haustum. conf. Petron. Fragm. p. 130. V. Erasm. Chiliad.
Humanum lac. Plin. lib. 28. cap. 9.
Maternum. Plin. lib. 11. cap. 41.
Merum lac. Lucret. lib. 1. 261.
Muliebre lac. Cels. lib. 6. cap. 6. de Euelpidis collyrio.
Nigrum. Plin. lib. 2. cap. 103.
Niveum. Ovid. 13. Met. 810.
Novum, Recens. Virg. 2. Ecl. 22.

Digitized by Google

Ovillum. Plin. lib. 28. cap. 9.
Pinguius lac, stomacho minus utile. Plin. lib. 28. cap. 9. & 10.
Recens. Plin. lib. 28 cap. 10.
Suavissimum. Plin. lib. 28. cap. 41.
Suillum. Plin. lib 28. cap. 9.
Tepefactum. Plin. lib. 28. cap. 10.
Vaccinum. Plin. lib. 25. cap. 8.
Acescere, aut coire densarique lac non patitur menta. Plin. lib. 20. cap. 14.
Auget lac rosmarinum in vino potum. Plin. lib. 24. cap. 11.
Auget gith lac mulierum. Plin. lib. 20. cap. 17.
Bibere lac. Ovid. 3. Amor. 10. 28.
Coagulatur lac in stomacho. Plin. lib. 22. cap. 24.
Coagulatur lac in caseum surculo caprifici. Plin. lib. 23. cap. 7.
Cogere lac in duritiam. V. COGO.
Coire. ut, Lac animalium utrinque dentatorum non coit: proinde caseus non fit ex eo. Plin. lib. 11. cap. 41.
Densare lac. Plin. lib. 11. cap. 41.
Densatum lac in casei speciem. Plin. lib. 28. cap. 9.
Depulsus lacte leo. Hor. 4. Carm. 4. 15.
Excitat lactis ubertatem eugalacton. Plin. lib. 27. cap. 9. ad finem.
Facit lactis abundantiam semen vitis albæ. Plin. lib. 20. cap. 23.
Facit lactis ubertatem vitex. Plin. lib. 24. cap. 9.
Facit lactis copiam mulieribus glauciscus e jure sumptus. Plin. lib. 32. cap. 10.
Facit lactis fecunditatem nutricibus galactites. Plin. lib. 37. cap. 10.
Fit lactis ubertas puerperis hoc cibo. Plin. lib. 28. cap. 9.
Fervet quum lac, ne circumfundatur, præstat cyathus argenteus cum frigida aqua demissus, ita ne quid fundat. Plin. lib. 28. cap. 9.
Immulgere lac. V. IMMULGEO.
Minuitur lac femina Circææ. Plin. lib. 27. cap. 8.
Replet lactis defectu potum hippomarathron mammas. Plin. lib. 20. cap. 23.
Repletur dulci lacte femina quum peperit. Lucret. lib. 5. 812.
Restituit lactis ubertatem intermissam glaucion. Plin. lib. 27. cap. 10.
Lac, de nucibus dictum. Ovid. de Nuce 95. conf. LACTEO & LACTESCO.
Jucundioris disciplinæ cibo ac lacte satiari, per metaphoram. Quintil. lib. 2. cap. 4.
In masculinum posuit Gell. 12. 1. Quorum ad præbendum lactem adhibentis. Et Apul. 8. Met. p. 214. Huminum lactem concupiscere.

LACTE, is. n. in nominativo dixit Plaut. Men. 5. 9. 30.
Neque aqua aquæ, neque lacte est lacti, crede mihi, usquam similius.
Idem Bacchid. 5. 2. 16. Quæ nec lactem, nec lanam ullam habent. Quædam exemplaria hic legunt Lacte, ut sit neutri generis. quod & Nonius 8. 4. probat ex Varrone. Candidum lacte papilla quum fluit. Cæcilius, Titthe: Præsertim quæ non peperit, lacte non habet.

LACTEUS, a, um Adj. [γαλακτώδης, γλαγόεις] Quod ex lacte, vel Lacti similis est.
Circulus lacteus. [γαλαξίας] Plin. lib. 2. cap. 21. Omnes ferme sub ipso Septentrione aliqua ejus parte non carta, sed maxime in candida, quæ lactei circuli nomen accepit. V. Macrob. in Somn. Scip. lib. 1. cap. 15. Claud. 6. Cons. Hon. 174. Hunc Ovid. 1. Met. 169. Viam lacteam appellat.
Colla lactea. Virg. 8. Æn. 660. i. e. Alba.
Crure lactea. Columel. lib. 10. 189.
Puniceo depexa coma; sed lactea crure est. i. e. Candida, suavis, succulenta.
Humor lacteus, Candens. Lucret. 1. 259.
Liquor lacteus, Liquor lactis. Tibul. lib. 2. 3. 18.
Orbis lacteus, Circus candens. Cic. in Somn. Scip. 8.
Porcus lacteus. Martial. lib. 3. 47. h. e. Adhuc lactens.
Vernæ lactei. Martial. lib. 3. 58. Lutei legit Domitius, interpretaturque Sordidos.

LACTEOLUS, a, um. Adj. dimin. ut, Puellæ lacteolæ. Catul. in Camerium, Epigr. 53. 17.

LACTANEUS, a, um. Adj. Oct. Horat. 4. In sanguineum colorem vel lactaneum mutari. &

LACTINEUS, a, um. Venant. Fort.
Regia lactineo commutans pallia cultu. V. Barth. Adversf. 46. 3.

LACTARIUS, a, um. Adj. [γαλακτηρός] Quod ex lacte confectum est. ut Lactarium opus, quod volgo *lacticinium* dicitur. V. seq. dict.
Lactarius, Quod lac habet. Plin. lib. 26. cap. 8. Tithymalum nostri herbam lactariam vocant, alii lactucam caprinam.
Boves lactariæ, Lactantes. Varro 2. de R. R. cap. 1. Dandum bubus lupinum: & lactariis medica & cytisum.

LACTARIUS, i. m. Qui cibos ex lacte conficit: Lampridius in Heliogabalo cap. 27. Dulciarios & lactarios tales habuit, ut quæcunque coqui de diversis edulibus exhibuissent, vel structores, vel pomarii, illi modo de dulcibus, modo de lactariis exhiberant.

LACTICINIUM, i. n. Cibus ex lacte. Apic. 7. 11.

LACTICOLOR, ōris. m. Auson. Epist. 7. 54. —oblinat
Furvam lacticolor spongia sepiam.

LACTICULARIUS, & LACTICULOSUS, i. m. Gloss. Lat. Gr. Lactigulosus, λιπογάλακτος, & Gr. Lat. λιπογάλακτος, lacticularius, lacticulosus. V. Scheff. in Petron. Fragm. p. 126.

LACTEO, [θηλάζω] ēre. Lac sugere. Non occurrit, nisi LACTENS, Partic. Cic. 2. de Divin. 47. Romulus lactens fulmine ictus. Idem 3. in Catil. 19. Tactus est etiam ille, qui hanc urbem condidit, Romulus: quem inauratum in Capitolio parvum atque lactantem uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis.
Agna lactens. Ovid. 4. de Ponto 8. 42.
Catuli lactentes. Ovid. 2. de Arte Am. 375.
Porcus lactens. Var. 2. de R. R. cap. 4.
Porca lactens. Ovid. 2. Fast. 656.
Vituli lactentes. Ovid. 10. Met. 227.
Item Lactens, Lacteo humore plenus, ut,
Frumenta lactentia, Lactis plena. Virg. 1. Georg. 314. Ubi Servius: Frumenta lactentia. i. e. Tenuia & lactis plena. Sciendum, inter Lactantem & Lactentem hoc interesse, quod Lactans est, Qui lac præbet; Lactens, Cui lac præbetur.
Ficus lactens. Ovid. 2. Fast. 263.
Fruge lactenti tumet coma spicea. Propert. lib. 4. 2. 14.

LACTESCO, [γλαγάομαι, γαλακτοῦμαι] ēre. In lac converti, seu Lacte impleri. Cic. 2. de Nat. Deor. 128. Omnis fere cibus matrum lactescere incipit. Plin. 11. cap. 41.

LACTO, [θηλάζω, γαλακτοτροφέω] āre. Lac præbere: & proprie matrum est. Varro 2. de R. R. cap. 7. Anniculis jam factis dandum hordeum, & furfures, usquequo aderunt lactantes. Alii legunt, Usque quoad erunt lactantes.
Lactare, per translationem, significat Aliquem per blanditias allicere, atque decipere. Terent. Andr. 4. 1. 24.
—nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium,
Nisi me lactasses amantem, & falsa spe produceres? Ibid. 5. 4. 9.

LACTANS, antis. Partic. [γαλακτοτρόφος, θηλάζων] Quæ lac in mammis habet. Gellius lib. 12. cap. 1. Nam plerumque sine crimine quæcunque lactans est, id temporis offerri solet. Ad nutricationem scilicet. Budæus. Lactantia ubera. Lucret. lib. 5. 883. conf. LACCANTIA.
Lactantia Celsus vocat Omnia quæ lac emittunt, vel pro iis quæ vulgo *Lacticinia* dicuntur, accipit: vel pro Cibis lactariis, lib. 2. cap. 18. Omne pistorium opus, lac, mel, ideoque lactantia, &c. Et cap. 20. Mel crudum, lac, lactantia omnia, mulsum, &c. Budæus. Lind. Lactentia edidit utrobique.
Lactans, Deus, qui segetes facit lactescere. Serv. ad Virg. 1. Georg. 314. Sane sciendum, Varronem in libris rerum divinarum dicere, Lactantem, Deum esse, qui se infundat segetibus & eas faciat lactescere.

LACTATIO, ōnis. f. verbale apud August.

LACTATUS, ûs. m. [θηλασμός] Idem. Plin. lib. 32. cap. 2. Ob id sibilo a piscatoribus, tanquam serpentibus, evocari & capi, pinguescere lactatu, &c. De murænis. Hard. ex MSS. Jactatu. q. V.

LACTITO, āre. frequent. Mart. Capell. 7. 201. Cur unor lactitat.

LACTA, æ. f. Casiæ genus. Plin. 12. 19. Lactam vocant talem barbaro nomine. Et Tertull. de Pudicit. cap. 6. Lactæ sordes non habentes idoneæ. [Sic olim legebatur. Sed MSS. exhibent, Et jactæ sordes non ablui idoneæ. Unde Rigaltius Lacteæ sordes. q. V. Ego nil mutem. Perperam ad hanc vocem in Thes. Lips. simpliciter refertur.

LACTILAGO, inis. f. Herba; al. Chamædaphne. Apul. de Herb. cap. 27.

LACTORIS, idis. f. [γλαύξ sive γλάξ] Herbæ genus. Plin. lib. 24. cap. 18. Æque nota lactoris volgo est, plena lactis, quod degustatum vomitiones concitat. [Suspecta mihi hæc vox est, nec Græcæ respondens analogiæ, nec Latinæ. apud Apul. de Herb. c. 111. Lathyris, Lateris & Laceris scribitur. λαθυρίς Græcum est, & Tithymalum denotat. An Latium Lactarem, scil. herbam, appellavit, atque ita apud Plin. legendum? conf. LACTARIUS Adj.

LACTŪCA, æ. f. [θρίδαξ, θριδακίνη] a Lactis copia dicta est, quod abundantia lactis exuberet. V. Plin. lib. 19. cap. 8. Martial. lib. 13. 14.
Claudere quæ cœnas lactuca solebat avorum:
Dic mihi, cur nostras inchoet illa dapes?
Officiunt claritati oculorum lactucæ. V. OFFICIO.
Silvestris lactucæ succo vernam nauseam draco restinguit. Plin. lib. 8 c. 27.

LACTŪCŬLA, æ. f. dimin. [θριδάκιον] Columel. lib. 10. 111.
—jam teneris frondens lactucula fibris. Suet. in August. cap. 77.

LACTUCINUS, i. m. Cognomen Valeriorum a Lactuca. Plin. lib. 19. cap. 3.

LACTES, ium. f. pl. (inquit Priscianus lib. 6.) Partes sunt intestinorum, a Græco γαλακτίδες dictæ: & servaverunt apud nos quoque idem genus, cujus singulare hæc Lactis est. Titinnius in Prenestinati: Craticula, cerebellum, lactis agnina. Pomponius in Lare familiari: Oro te, Bufe, per lactes tuas. Hæc Priscianus fol. 55. b. Aldi. Quod autem attinet ad illum Titinnii locum, is nunc sic in vulgatis Nonii (4. 270.) codicibus legitur: Lactes dicuntur intestina. Titinnius Psaltria: Farticula, cerebellum, lactes agninas. nisi quis forte contenderit diversos esse locos. In Plinium vero sic Hermolaus: (lib. 11. cap. 37.) De lactibus miror unde Theodorus Gaza pro Mesenterio acceperit. Plautus certe in aliis quoque animalibus quam in homine atque ove, intestina exilinta lactes vocavit. Illud nimis licenter, ut alia. Spartianus ait, (cap. 23. extr. vitæ Hel.) murænarum lactibus & luporum in locis mediterraneis Heliogabalum pavisse rusticos suos. & paucis interjectis: Ex lactibus autem, hoc est gracilioribus intestinis (quæ tria sunt, tenue, jejunum, piluros.) id quod jejunum dicitur, Varro ilam sive hiram vocavit. (de L. L. lib 4. 22. p. 29. ed tert. Steph.) At si quis Theodorum tueri velit, pro mesenterio lactes interpretantem: sciat partem, & id quod continetur pro eo quod continet acceptum. Etenim mesenterio lactes involvuntur, ut ut spinæ contactu duro munitiores magisque septas reddat. Probus: Lactes alii dicunt loca sub umbilico in lateribus pube tenus, delicata adeo, ut plagam ferre non possint. Quidam pro intestinis pinguibus: ut Persius lactes unctos dixerit hinc. quidam, inquit, pro Membranis, quibus cohærent intestina inter se. Hactenus Hermol. Theodorus Gaza (ait Budæus lib. 1. de Asse) vir Græcus, non modo Latine doctissimus, sed etiam medicus, lactes pro mesenterio dixit: quo nomine ab Hermolao Barbaro & aliis reprehensus est, quasi eo in loco hallucinatus sit, vel in eo potius verbo. At ego consulto eum id fecisse censeo, ut qui in eo verbo Plinii auctoritatem sequi nollet. Lactes enim non tam intestina significant, quam pingue illud quod ambit intestina. Tranquillus de patina Vitelliana, in Vitellio cap. 13. In hac (inquit) scarorum jecinora, phasianorum & pavonum cerebella, linguas phœnicopterorum, murænarum lactes commiscuit. Quare immerito Hermolaus hoc verbum, ut licenter usurpatum, in Spartiano notavit. Nostrates, piscium lactes, *laitences* appellant. Hactenus Budæus. [Qui mentem Hermolai non assecutus est, quum illud Licenter nimis, quod de Plauto dictum est, de Spartiano dictum putavit. Male autem ille Pyloron, ut tertium intestinum Gracilius ponit. V. S. I. Gloss. Lat. Gr. Lactes, λοβοὶ τῶν σπλάγχνων, λεπτὰ ἔντερα τῶν ἰχθύων.
Lactes in sacrificiis. Pers. 2. Sat. 30.
—quidnam est, qua tu mercede deorum
Emeris auriculas? pulmone & lactibus unctis? i. e. Pinguibus.
Lactes, pars corporis humani. Plaut. Curc. 2. 3. 39.
Os amarum habeo, dentes plenos, lippiunt fauces fame,
Ita cibi vacivitate venio lassis lactibus. Alii legunt Laxis. Idem in Pseud. 1. 3. 84.
Tibi ego credam? P. cur non? B. quia pol qua opera credam tibi,
Una opera alligem canem fugitivam agninis lactibus. Plinius videtur sentire lactes tantum in ovibus & hominibus esse. Sic enim lib. 11. cap. 37. scribit, Ab hoc ventriculo lactes in ove & homine, per quas labitur cibus.

Nomen

Digitized by Google

Nomen habere putantur Lactes, aut a mollitie, aut a pinguedinis candore: nam ab Lacte denominantur. Perottus a verbo Licio deducit, quod cibum alliciant.

LACCA, æ. f. Vegetabile quoddam. Apul. de Herb. cap. 3. n. 12. Laccæ crudæ foliorum fuccus expressus.

Item Nodus feu Tumor jumentorum in cruribus est. Veget. Mulom. 1.27. Si laccæ in gambis fuerint.

LACCACIUS, V. LACUS.

LACCOBRIGA, V. LACOBRIGA.

LĂCĔDÆMON, ŏnis. m. [Λακεδαίμων] Jovis filius: a quo

LACEDÆMON, vel LACEDÆMONIA fecundum Latinos, Peloponnesi urbs, Menelai regia. Virg. 7. Æn. 363.

At non fic Phrygius penetrat Lacedæmona pastor. Hæc alio nomine Sparta dicta est. Conf. Ovid. 1. Epist. 5.

Armipotens Lacedæmon. Claud. 4. Conf. Hon. 507.

Patiens Lacedæmon. Hor. 1. Carm. 7. 10.

Ejus cives Lacedæmones, & Lacedæmonii dicuntur. Veget. Prol. lib. 3. Athenienfes & Lacedæmones ac Macedonas rerum potitos. [Stew. exhibet, Athenienfes & Lacedæmonios ante Macedonas. An apud Suidam Λακεδαίμονες, ἢ Λακεδαιμόνιοι, pro Λακεδαιμόνιος, legendum? Stephanus Byz. non agnofcit hoc gentile.

LACEDÆMONIUS, a, um. Adj. [Λακεδαιμόνιος] ut, Tarentum Lacedæmonium. Hor. 3. Carm. 5. 56.

LĂCO & LACON, ŏnis. m. [Λάκων] Qui ex Laconia est. Nepos. 23. 2. 3. A quo cum Laco pecuniam numeratam accepisset. Et 17. 2. 3. Inducias a Lacone petivit. Stat. 6. Theb. 736.

Tandem infpiratus Mida de plebe Laconum.

Lacon, Canis nomen, apud Ovid. 3. Met. 219.

Prævalidusque Lacon, & curfu fortis Aello. V. & Hor. Epod. 6. 5.

Venator Lacon. Sil. lib. 3. 295.

Ledæi Lacones. Claud. de Bell. Gild. 222.

LACÆNA, æ. f. [Λάκαινα] a Laconia. q. V. Cic. 1. Tusc. 106. Mulier Lacæna. Virg. 2. Æn. 601.

Non tibi Tyndaridis facies invifa Lacænæ. Ubi Serv. A provincia Laconica. Et notandum derivationem minorem effe a principalitate: quod rarum est.

Adulterm Lacæna, Helena. Hor. 3. Carm. 3. 25.

Pulchræ. Claud. de Bell. Get. 630.

Tenues. Claud. 2. Conf. Stilich. 300.

Virgines Lacænæ. Virg. 2. Georg. 487.

LACŌNIA, æ. f. [Λακωνική] Provincia in Peloponneso, quæ & Œbalia & Lacedæmonia ab aliquibus dicitur. Hinc Lacon, masculini generis, & Lacæna, feminini. Nec invenitur Lacænus, pro Laconico, habetque Lacæna diphthongon in penultima.

LACŌNĬCUS, a, um. Adj. [Λακωνικὸς] ut, Ager Laconicus, & Laconicæ canes, apud Plin. lib. 10. cap. 63.

Purpuræ Laconicæ. Hor. 2. Carm. 18. 7.

LACONĬCUM, i. n. [ὑπόκαυστον, ὑπόκαυσις] ponitur pro Loco orbiculari ambitu in fe recurvo in balneis, in quibus fudor elicitur ficco calore, ut docet Celf. lib. 2. cap. 17. V. Vitruv. lib. 5. cap. 10. Columel. in præfat. Mox deinde ut apti veniamus ad ganeas, quotidianam cruditatem Laconicis excoquimus, & exucto fudore fitim quærimus. V. EXUCTUS. Dictum Laconicum, quod eo Lacones peculiariter uterentur, ut legimus apud Dionem lib. 53. Cic. 4. Att. 10. Nostram ambulationem & laconicum, eaque quæ circa funt, velim quum poteris invifas. V. Cornarium in Galenum, p. 514.

LACŌNISMUS, i. m. [Λακωνισμὸς] i. e. Breviloquentia. Laconifmum, velut proverbio breviloquentiam vocant Græci, five quod Lacedæmonii factis magis quam eloquentia præcelluerunt; five quod in Apophthegmatis præcipue valuerunt. Horum autem præcipua gratia, ut paucissimis verbis plurimum fententiæ complectantur. Cic. 11. Fam. 25. Sed quid ago? non imitor λακωνισμὸν tuum, altera jam pagella procedit.

LĂCER, & LĂCĔRUS, a, um. Adj. [ἀποχθεὶς, ἀρραγὴς, μυλλός, ...] Dilaceratus. Proprie (ut Afconius 2. Verr. 17. ait) Lacer dicitur Amputatis membris a corpore fenfuum, h. e. auribus oculisve. Festus, Lacer, Quod auribus curtatis est: Lacerum, Quodcunque est in corpore imminutum. Virg. 6. Æn. 495.

Deiphobum vidit, lacerum crudeliter ora, &c. Tacitus 3. Hist. 27. extr. Donec foluta compage fcutorum, exfangues lacerosque prosternerent. Liv. 1. 28. extr. Deinde in diverfum iter equi concitati lacerum in utroque curru corpus, qua inhæferant vinculis membra, portantes.

Crudeliter lacer. Virg. 6. Æn. 495.

Membris cæfis undique lacer. Lucret. lib. 3. 404.

Artus laceri. Ovid. 9. Met. 169.

Aures laceræ fcabie. Claud. 1. in Eutrop. 136.

Comæ laceræ. Lucan. lib. 2. 31.

Cornu lacerum. Ovid. 9. Met. 97.

Crines laceri. Stat. 3. Silv. 3. 133.

Currus lacer. Ovid. 2. Met. 318.

Funus lacerum. i. e. Dilaniatum cadaver. Virg. 9. Æn. 491. Servius.

Gentilitates laceræ. Plin. in Paneg. cap. 39. Sparfas, atque, ut ita dicam, laceras gentilitates colligere atque connectere. V. GENTILITAS.

Morfu lacero divellere artus fuos. Ovid. 8. Met. 877.

Navis lacera. Ovid. 2. de Ponto, 3. 28.

Puppes laceræ. Ovid. 2. Epist. 45.

Regni laceri corpus. Claud. 2. pr. Conf. Stilich. 203.

Tabulæ laceræ. Ovid. 11. Met. 428.

LACĔRO, [σπαράσσω, ἀικίζω, ...] are. Dilaniare, fæpius vulnerare, & quafi per membra difcindere, comminuere. Terent. Adelph. 3. 2. 17.

Tum autem Syrum impulforem, vah! quibus illum lacerarem modis.
Sublimem medium arriperem, & capite pronum in terram ftatuerem,
Ut cerebro difpergat viam.

Lacerare aliquem virgis. Liv. 3. 58.

Ferro lacerare. Hor. 5. Carm. 27. 46.

Manu ora lacerare. Sil. lib. 8. 154.

Morfu vifcera lacerare. Cic. 2. de Divin. 63. Sic,

Unguibus lacerare. Cic. 2. Tuscul. 24.

Capillos lacerare. Ovid. 14. Met. 420.

Ora, comas, vestem lacerat. Ovid. 11. Met. 726.

Fructus lacerari. Cic. 5. Verr.

Opes alicujus lacerare. Ovid. 3. Epist. 86.

Urbes lacerandæ. Lucan. lib. 10. 45.

Lacerare homines male fundendo, & lustris. Detrudere ad paupertatem. Plaut. Curcul. 4. 3. 22.

Diem lacerare, In vanum confumere diei tempus. Plaut. Sticho, 3. 1. 45.

Rem fuam lacerare, Abfumere bona patria. Plaut. Merc. prol. 48.

Reliquias lacerare vitæ alicujus & distrahere. Cic. pro Quint. 50.

Scelere omni lacerarunt patriam. h. e. Difcerpferunt. Cic. 1. Off. 57.

Metaph. Profcindere maledictis. Famam alicujus lacerare. Liv. 38. 54.

Virum optimum lacerare incesto ore. Cic. 11. Philipp. 5.

Carmina alicujus lacerare. Ovid. 4. de Ponto, 16. 1.

Lacerare plerufque folet invidia. Cic. in Brut. 156. Tantum abest ab obtrectatione, & invidia, quæ folet lacerare plerosque. h. e. Carpere, & contumeliis invidiofos multos facere. Vel Plerosque lacerare, & exedere. Vel Utrumque fimul facere. Invidia enim, ut ait Ovid 2. Met. 781.

—carpitque & carpitur una,
Suppliciumque fuum est.

Probris lacerare aliquem. Liv. 31. 6. extr. Laceratusque probris in fenatu tribunus plebis.

Rumore vulgi lacerari. Tacit. 15. Ann. 73.

Dolore lacerari. Cic. 4. Acad. 27. Intolerabili dolore lacerari potius, quam aut officium prodat, aut fidem.

Lacerat me meus mæror. Cic. 2. Att. 8.

LACERĀTUS, a, um. Partic. ut, Oculus laceratus. Lucret. 3. 409.

Crines lacerati. Curt. 3. 11. 25.

Navigia lacerata. Idem 9. 9. 24.

Tergum virgis laceratum. Liv. 26. 13.

Metaph. Existimatio lacerata. Suet. Cæf. 75.

LACERĀTIO, ōnis. f. [ἀμυγμὸς, σπαραγμὸς] Cic. in Pifon 42. An ego, fi te & Gabinium cruci fuffixos viderem, majore afficerer lætitia ex corporis vestri laceratione, quam afficior ex infamia? Et 3. Tusc. 62. Muliebres lacerationes genarum. V. etiam Liv. 7. 4.

LACERĀTOR, ōris m. Qui lacerat. ut, Impius lacerator. Augustin. de Moribus eccles. cathol. cap. 1.

LACERĀTRIX, īcis. f. Macer. 2. 6. Scabies cutis laceratrix.

LACERĀBILIS, e. Quod lacerari facile potest. Aufon. Idyll. 15. 27.

— Ipfa fenectus
Objicit innumeris corpus lacerabile morbis.

LĂCERNA, æ. f. [χλανὶς] Virilis vestis fimbriata, & fere militaris, quæ Græce Chlamys dicitur. dicta, ut ait Fest. vel Paulus, Quod capitio minor fit. Hæc utrimque indui poterat, & ex utraque parte rejici. Juven. 1. Sat. 27. — cum verna Canopi,

Crifpinus, Tyrias humero revocante lacernas, &c. Cic. 2. Philipp. 76. Primum luce, non tenebris: deinde cum calceis & toga, nullis nec Gallicis, nec lacerna. Al. Caligis. Nobiliores, illustrioresque lacernis non utebantur, nifi pluvio tempore, aut in fpectaculis. Quare Tullius objectat Antonio quod rediisset in urbem cum gallicis & lacerna. [Habitu parum honesto in cive principe, præfertim Confulatum petente.

Lacerna, militum quoque erat. Propert. lib. 4. 3. 18.

Texitur hæc castris quarta lacerna tuis. conf. Ovid. 2. Fast. 745.

Lacernis utebantur Romani, quum fpectaculis operam fedentarium præstarent, & togæ fuperinduebant ad arcenda frigora. Martial. lib. 14. 137.

Amphitheatrales nos commendamus ad ufus,
Quum tegit algentes nostra lacerna togas.

Lacernis candidis utebantur in fpectaculis, fi Martiali credimus, lib. 4. 2. ludenti in Horatium qui nigra lacerna fpectaculis aderat.

Lacernis & mulieres utebantur. Juven. 1. Sat. 62.

Ipfe lacernatæ quum fe jactaret amicæ. [Imme negat Scholiast. Satirice, inquit, habitu virili feminam defcribit. Videtur de Sporo Neronis catamito dictum, ut apud Sueton. Ulixes stolatus de Livia. Non igitur feminis hic locus vindicat Lacernas.

Lacernæ item pauperiorum erant. Juven. 3. Sat. 146.

Quid quod materiam præbet, caufasque jocorum,
Omnibus hic idem, fi fœda & fciffa lacerna. Martial. 8. 28. ad Mamurianum,

Cerea fi pendet lumbis ac trita lacerna.

Aurata lacerna. Juven. 10. Sat. 212.

Pingues lacernæ. Juven. 9. Sat. 28.

Tristis lacerna. Martial. lib. 1. 97.

Odoratum caput obfcurante lacerna. Hor. 2. Serm. 7. 55.

Lacernas deponebant honoris caufa, ut testatur Suetonius in Claud. cap. 6. Quin & fpectaculis advenienti affurgere, & lacernas deponere folebant.

LACERNĀTUS, a, um. Adj. [χλαμυδωτὸς] Qui lacerna est indutus: ut Amica lacernata. Juven. 1. Sat. 62. V. dict. fuper.

LACERNŬLA, æ. f. dimin. Arnobius lib. 2. p. 56. Lænas, lacernulas, trabeas, &c. fibi fecerunt.

LĂCERTA, æ. f. & LĂCERTUS, i. m. [σαῦρα] Serpentis genus. Plin. lib. 10. cap. 65. Lacertam ova parere Aristoteles negat. Idem lib. 8. 18. extr. Lacerti Arabiæ cubitales. In utroque, genere mafculino Lacertus dicitur, dictus quod pedes habeat ad fimilitudinem nostrorum lacertorum: hoc est nostrarum manuum & pedum.

Parva lacerta. Ovid. 5. Met. 458.

Virides lacertæ, vel lacerti. Hor. 1. Carm. 23. 6.

Lacerta, de pifce marino. Cic. 2. Att. 6. Nam ad lacertas captandas tempestates non funt idoneæ.

Lacertas quoque cum muria fua contineri efculenta penu, nec Labeo negavit. Ulpian. in l. 3. §. 3. ff. de pen. leg. Nifi utroque loco, ut viris doctis placet, Lacertos legendum. V. dict. feq.

Lacertum, i. neutri generis probat Nonius 5. 121. citans Accium. Atreo, Concoquit partem vapore, flammam tribuit verubus lacerta in focos.

LĂCERTUS, i. m. [σαῦρος] Pifcis nomen. Lacertorum multa genera recenfet Plin. lib. 32. cap. ult.

Æstivus lacertus. Juven. 14. Sat. 131.

— necnon differre in tempus cœnæ
Alterius, conchem æstivi cum parte lacerti. Æstivi, h. e. Putrefacti: pifces enim æstate facile putrefcunt. Al. Æstivam.

Byzantiacus lacertus. Stat. 4. Silv. 9. 13. de rifu Saturnalitio ad Plotium,

Aut Byzantiacos colunt lacertos.

Rutati

Digitized by Google

Rutati lacerti, Ruta tecti. Martial. lib. 10. 48.

Secta coronabunt rutatos ova lacertos,

Et madidum thynni de sale sumen erit. Al. Muriatos. V. paulo post.

Saxetanus lacertus. Martial. lib. 7. 77.

Quum saxetani ponatur cauda lacerti,

Et, bene si cœnas, conchis inuncta tibi est. Sexi, urbs in Bætica, teste Plin. lib. 3. cap. 1. unde Sexitani legunt quidam apud Martialem.

Tenuis lacertus. Martial. lib. 12. 53.

Mox vetus & tenui major cordyla lacerto,

Sed quam cum rutæ frondibus ova tegant.

LĂCERTUS, I. m. [μυών, βραχίων, ἀλκή] in homine dicitur Brachium a cubito ad manus vertebram, quæ carpus vocatur. Cic. de Senect. 27. de Milone Athleta, Aspexisse lacertos suos dicitur, illacrymansque dixisse, At hi quidem jam mortui sunt. Idem 2. Tusc. 22.

O pectora, ô terga, ô lacertorum tori. Ovid. 18. Epist. 83.

Jamque fatigatis humero sub utroque lacertis. De Leandro natante.

Blandis lacertis tenere colla alicujus. Ovid. 2. Met. 100.

Captivis lacertis parabantur vincla. Ovid. 13. Met. 667.

Cupidis lacertis amplecti aliquem. Ovid. 13. Epist. 115.

Ferox lacertus. Ovid. 4. Epist. 82.

Flexi post terga lacerti. Ovid. 6. Met. 552.

Fluidi pendent lacerti. Ovid. 15. Met. 231.

Formosi lacerti. Ovid. 3. Amor. 8. 11.

Fortes lacerti. Lucan. lib. 1. 365.

Giganteo jaculantem saxa lacerto. Ovid. 14. Met. 184.

Gravi lacerto vibrata fraxinus. Ovid. 5. Met. 142.

Imbelles lacerti. Ovid. 13. Met. 109.

Infirmi lacerti. Ovid. 10. Met. 407.

Juveniles lacerti. Ovid. 12. Epist. 7.

Nivei lacerti. V. NIX.

Squalentes ære lacerti. Valer. 6. Argon. 525.

Teneri lacerti. Ovid. 13. Epist. 5.

Validus lacertus. Ovid. 12. Met. 368.

Adductis spumant freta versa lacertis. Virg. 5. Æn. 142.

Aptare lacertos. Virg. 4. Georg. 74.

Dare colla lacertis. Stat. 2. Achil. 270.

Intendere lacertus armis. Stat. 2. Achil. 379.

Movere lacertos, pro Convalescere viribus, per Metaph. Flor. Præfat. 8.

Lacerti in Oratore qui sint, vide Succus orationis, in SUCCUS.

LACERTŌSUS, a, um. Adj. [μυώδης] Robustus, ac validis lacertis. Cic. 8. Philipp. 26. Quos Centuriones pugnaces & lacertosos inter mimorum & mimarum greges, collocavit.

Coloni lacertosi. Ovid. 11. Met. 33.

Equus lacertosus. Varro 2. de R. R. cap. 7.

Gallus gallinaceus lacertosus. Varro 3. de R. R. cap. 9.

LACESSO cum derivatis, V. in LACIO.

LACHANIZO, V. LACHANUM.

LĂCHĂNUM, I. n. Dictio Græca λάχανον, i. e. Olus. Hor. 2. Serm. 6. 115.

Ad porri & ciceris, refero, lachanique catinum. Alii legunt Lagani.

LACHANIZO, [λαχανίζω] āre. Languere. Sueton. in August. cap. 87. Et betizare, pro languere: quod vulgo lachanizare dicitur.

LĂCHĔSIS, is. f. [Λάχεσις] Una ex Parcis est, quæ de nobis sortitur. Nam Sortiens Latine interpretari potest. λαγχάνειν enim est sortiri. V. PARCÆ.

Dura Lachesis. Ovid. 5. Trist. 10. 65.

Ferrea Lachesis. Claud. de Bell. Get. 55.

Longæva Lachesis. Claud. 2. in Eutrop. 288.

LĂCHRȲMA, æ. f. [δάκρυον, δάκρυ] Humor ex oculis flentium manans. A Græco δάκρυον derivatur, δ in λ mutata. Usus tamen obtinuit ut Lachryma cum aspiratione scribatur, etsi in Monumentis antiquis LACRIMA, vel LACRUMA fere legatur, rarius cum Y vel Aspirata. Festus, Dacrymas pro lachrymas Livius (Andronicum intelligit) sæpe posuit, nimirum quod Græci δάκρυα appellant. Cic. in Partit. 57. Cito arescit lachryma, præsertim in alienis malis.

Gratia lachrymarum. Stat. 6. Theb. 623.

Rivus lachrymarum. Ovid. 9. Met. 655.

Rore lachrymarum madidæ coronæ. Ovid. 14. Met. 707.

Fideles lachrymæ. Ovid. 14. Epist. 127.

Mites lachrymæ. Ovid. 6. Met. 505.

Pauciores lachrymæ. Tacit. in Vita Agric. cap. 65. extr.

Piæ lachrymæ. Ovid 6. Met. 534.

Rudes lachrymæ. Claud. de Nupt. Hon. 80.

Afferre lachrymas. V. AFFERO.

Cadunt lachrymæ. V. CADO.

Ciere lachrymas. V. CIEO.

Cogere ad lachrymas. V. COGO.

Cohibere lachrymas. Sen. Agamem. 7.

Combibere lachrymas suas. Ovid. 11. Epist. 54.

Compesce lachrymas. Sen. OEth. 13.

Comprimere lachrymas. Sil. lib. 15. 822.

Confici lachrymis. Cic. 14. Fam. 4.

Conspergere aliquem lachrymis. V. CONSPERGO.

Consumpta lachrymis Byblis. Ovid 9. Met. 662.

Consumptæ lachrymæ. Cic. 2. Philipp. 64. Miserum me: consumptis enim lachrymis, tamen infixus animo hæret dolor.

Continere lachrymas. V. CONTINEO.

Dedere se lachrymis & lamentis muliebriter. Cic. 2. Tusc. 48. Si se lamentis muliebriter lachrymisque dedet.

Demittere lachrymas. Virg. 6. Æn. 455.

Dare lachrymas, Lachrymari. Virg. 4. Æn. 370.

Dare lachrymas alicui. Quintil. lib. 6. cap. 1. Ovid. 2. Met. 341.

— & inania morti

Munera dant lachrymas.

Effundere lachrymas. Cic. pro Planc. 104. Lachrymas, quas tu in meis acerbitatibus plurimas effudisti.

Effusæ genis lachrymæ. Virg. 6. Æn. 686.

Effundi in lachrymas. Tacit. 4. Ann. 8.

Effusi lachrymis nos contra. Virg. 2. Æn. 651.

Emisit obortas lachrymas. Ovid. 11. Met. 458.

Evicta meis lachrymis. Virg. 4. Æn. 548.

Exarescunt lachrymæ. Cic. 10. Att. Ep. 14. pr.

Excutere lachrymas. Ter. Heaut. 1. 1. 115.

Fatigari lachrymis. Quintil. lib. 6. cap. 2.

Fluunt inde lachrymæ. Ovid. 2. Met. 364.

Fluentes per ora lachrymæ. Ovid. 4. Met. 581.

Fundit lachrymas verba inter singula. Virg. 3. Æn. 348.

Habet interim lachrymas ex miseratione ejus rei. Quintil. lib. 6. cap. 2.

Jacere in lachrymis. Cic. 14. Fam. 2.

Imperare lachrymis. V. IMPERO.

Impleta verba lachrymis. Ovid. 6. Epist. 58.

Inarescunt lachrymæ. Quintil. lib. 6. cap. 1.

Indulgere lachrymis. Ovid. 9. Met. 142.

Indulget dulcibus lachrymis. Valer. 3. Argon. 371.

Inhibere lachrymas alicui. Senec. OEth. 16.

Manat illi plurima lachryma. Hor. 1. Epist. 17. 60.

Miscuimus lachrymas mæstus uterque suas. Ovid. 5. Epist. 46.

Movere lachrymas. Quintil. lib. 4. cap. 2. Solet nonnunquam movere lachrymas ipsa confessio. V. MOVEO.

Obortis lachrymis. Virg. 3. Æn. 492.

Perfundere lachrymis. Ovid. 2. Met. 339.

Præbere lachrymas dolori alicujus. Cic. 3. Att. 14.

Profundere vim lachrymarum. Cic. in Somn. Scip. 5. Quem ut vidi equidem, vim lachrymarum profudi.

Profudit lachrymas oculis. Virg. 12. Æn. 154.

Renovare lachrymas alicujus. Ovid. 11. Met. 672.

Reponere lachrymas. Stat. 5. Silv. 5. 48.

Resorbet ire lachrymas. Stat. 5. Theb. 654.

Rigabat vultum lachrymis. Virg. 9. Æn. 251.

Saturari lachrymis. Virg. 10 Ecl. 29.

Siccat lachrymas pollice. Ovid. 9. Met. 395.

Simulare lachrymas. Ovid. 2. Amor. 2. 36.

Spargunt ora orantibus lachrymis. Lucret. lib. 2. 976.

Suffusa oculos lachrymis. Virg. 1. Æn. 232.

Sumere lachrymas. Senec. Troad. 8.

Superare adamanta lachrymis. V. ADAMAS.

Suspensæ diu lachrymæ. Ovid. 1. Amor. 7. 57.

Temperare a lachrymis. Virg. 2. Æn. 8.

Tenere lachrymas. Cic. 7. Verr. 71. Paulo ante, Judices, lachrymas in morte misera atque indignissima navarchorum non tenebamus.

Tingere ora lachrymis. Ovid. 2. Met. 622.

Tradere se lachrymis ac tristitiæ. Cic. 5. Fam. 14.

Volutæ per ora lachrymæ. Virg. 10. Æn. 790.

Hinc illæ lachrymæ, ex Ter. Andr. 1. 1. 99. usurpatum proverbialiter per illusionem videtur ab Hor. 1. Ep. 19. 41. Usurpavit ad hunc modum M. Tullius in Actione pro M. Cælio 61. Hinc illæ lachrymæ nimirum, & hæc causa est omnium horum scelerum atque criminum. Dicetur autem de Rei causa aliquandiu dissimulata, quæ vere tandem deprehendatur. veluti si quis dicat Multos damnare Græcas literas, ne scilicet ipsi parum docti videantur, commode subnectet, Hinc illæ lachrymæ. h. e. Quod eos mala habet.

Lachrymæ arborum dicuntur Theophrasto ipse Humor naturalis, quem interdum ipsæ arbores foris ostendunt, vel qui in ipsis interioribus partibus continetur. Plin. in proœm. lib. 23. Lachryma vitium, quæ veluti gummi est, lepras & lichenas & psoras nitro ante præparatas sanat.

LACHRYMŌSUS, a, um. Adj. [illegible] Abundans lachrymis. Plin. lib. 17. cap. 28. Quin & vitium radicibus aquam salsam jubent affundi, si sint lachrymosæ.

Carmen lachrymosum. Ovid. 5. Trist. 1. 35.

Fumus lachrymosus, Lachrymas provocans. Hor. 1. Serm. 5. 80.

Funera lachrymosa. Ovid. 13. Epist. 137.

Lumina lachrymosa vino. Ovid. 1. Amor. 8. 111.

Mater lachrymosa. Apul. 7. Milef. p. 199.

Oculi lachrymosi. Plin. lib. 28. cap. 6.

Poemata lachrymosa. Hor. 1. Epist. 1. 67.

Risus lachrymosus. Stat. 6. Theb. 164.

Singultus lachrymosus. Apul. 5. Milef. p. 164.

LACHRYMŌSE, Adv. [illegible] Plin. lib. 16. cap. 43. Stamineam hoc usu probant venam, & vocant fertilem, argumento similitudinis, quoniam lachrymose crispa. Harduinus legit Lacinose.

LACHRȲMO, [illegible] āre. neutrum: & LACHRYMOR, āri. dep. Lachrymas effundere, vel profundere. Ter. Adel. 3. 3. 55. Oh, lachrumo gaudio. Cic. 7. Verr. 120. Ecquis fuit, quin lachrymaretur? Decentes lachrymare. Ovid. 3. de Arte Am. 291.

Lachrymat ex abitu. Plaut. Amph. 1. 3. 31.

Lachrymas id: i. e. Ob id. Ter. Eun. 5. 2. 23. [Pone in ID. H. St.

Exsequiis mærentibus lachrymandus. Stat. 6. Theb. 100.

Lachrymari minus est quam Plorare. Senec. Epist. 64. Al. 63. Ne sicci sint oculi amisso amico, nec fleant: lachrymandum est, non plorandum.

LACHRȲMANS, antis. Partic. [illegible] Cic. 5. Verr. Principem suæ civitatis lachrymantem testari ac dicere, &c.

Lumina lachrymantis. Ovid. 13. Met. 132.

Oculi lachrymantes. Catull. 61. 48.

Calamus lachrymans & Aridus, contraria. Plin. lib. 17. cap. 14. De arboribus.

LACHRYMĀTUS, a, um. [illegible] Partic. pass. Ovid. 1. Fast. 339.

Nondum pertulerat lachrymatas cortice myrrhas

Acta per æquoreas hospita navis aquas.

LACHRYMĀBUNDUS, a, um. Adj. [illegible] Liv. lib. 3. 46. At ille lachrymabundus, Gratum est, inquit: crastina die vestra opera utar, sponsorum nunc satis est. De Icilio Virginiæ sponso.

LACHRYMĀTIO, ōnis. f. [illegible] Plin. lib. 11. cap. 37. Quas subinde purificant lachrymationum salivis. Idem in proœm. lib. 23.

LACHRYMĀTOR, ōris. m. apud Augustinum.

LACHRYMĀBILIS, e. Adj. [illegible] ut,

Bellum lachrymabile. Ovid. 8. Met. 44.

Gemitus lachrymabilis. Virg. 3. Æn. 39.

Tempus lachrymabile. Ovid. 5. Trist. 12. 2.

Lachry-

Lachrymabile, neutrum absol. Ovid. 9. Met. 796.
Vixque tenet lachrymas, quia nil lachrymabile cernit.

LACHRYMĀBILITER, Adv. ut, Lachrymabiliter indicare, Hieronym. adv. Rufin. 2. 7. Deprecari lachrymabiliter, Idem Epist. 139.

LACHRYMŬLA, æ. f. [δακρύδιον] dimin. Ter. Eun. 1. 1. 22. Cic. pro Planc. 76. Et mihi lachrymulam Crispiani judicii objectas.
Falsæ lachrymulæ. Catull. 64. 16.

LACIBURGIUM, i. n. [Λακιβούργιον] Ptolemæo lib. 2. cap. 11. Germaniæ urbs. Hodie *Rostokium.*

LACIDES, Philosophus quidem. V. LACYDES.

LACINIA, æ. f. [πτερύγιον, κράσπεδον] In vestimento Pars extrema, & cæsuræ particulatim concisæ decoris causa, inquit Perottus, a lacerando dictum.
Lacinia, Pars vestimenti, ut ait Festus. Plaut. Merc. 1. 2. 16.
At tu edepol sume laciniam, atque absterge sudorem tibi. Cic. 14. Fam. 21. Videor enim videre ementem te rusticas res, cum villico loquentem, in lacinia servantem ex mensa secunda semina.
Lacinia togæ. Suet. in Calig. cap. 35. Ut calcata lacinia togæ, præceps per gradus iret. Idem in Claud. cap. 15. Ut descendentem e tribunali non solum voce revocarent, sed & lacinia togæ retenta, &c. detinerent.
In lacinias pecus ægrotum distribui jubet Columel. i. e. In particulas separari, ut facilius convalescant, lib. 7. cap. 5. Idem lib. 7. cap. 6. Ut nec in pastione separatim laciniæ dedocantur.
Laciniæ, Insigne caprarum. Plin. lib. 8. cap. 50. Feminarum generositatis insigne, laciniæ corporibus a cervice binæ dependentes.

LACINIŌSUS, a, um. Adj. Flexuosus & sinuosus.
Alexandria laciniosa. Plin. lib. 5. cap. 10.
Folia laciniosa. Plin. lib. 25. cap. 10. Folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, & magis laciniosa, convexaque in terram.
Sermo laciniosus, i. e. Diffusus. Tertul. de Virgin. veland. cap. 4. Naturaliter compendium sermonis & gratum & necessarium est: quoniam sermo laciniosus, & onerosus & vanus est.
Superl. Hieronym. in Dan. cap. 11. Sermone laciniosissimo aliquem prosequi.

LACINIOSE, Adv. Plin. 14. 43. Laciniose crispa. Ita Harduin. alii Lacunose: vulgo Lachrymose.

LACINIĀTIM, Aliud Adv. Particulatim, & per lacinias. Apul. 8. Met. p. 208. Non laciniatim dispersi, sed cuneatim stipato commeatu, difficultates illas transabiremus.

LĂCĪNIUM, ii. n. [Λακίνιον] Promontorium Brottiorum, Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Vulgo *Colone*, *vel Cabo de Colone.*
Lacinium, Italiæ promontorium est inter Adriaticum & Ionium mare, sic cognominatum, ut inquit Theocriti enarrator, & Servius, a Lacino latrone, quem illic Hercules occidit: & hoc loco expiato Junoni templum constitutum, quæ ob id Lacinia dicta est. Virg. 3. Æn. 552.

LACINIUS, a, um. Adj. Junonis ejusque in Calabria templi epitheton. Serv. ad illud Virg. 3. Æn. 552.
— attollit se Diva Lacinia contra. Et Liv. 42. 3. Eodem anno ædes Junonis Laciniæ detecta.
Litora Lacinia. Ovid. 15. Met. 13. & 701.
Temple Lacinia. Lucan. 2. 434. V. ibi Scholiast.

LĂCIO, ui & xi, secundum Priscianum [δελεάζω] ĕre. significat In fraudem inducere, decipere. Festus, Lacit, Decipiendo inducit. A quo Allicio, Illicio, Pellicio, &c. Lucret. lib. 4. 1201.
Quæ lacere in fraudem possent, &c.
Passive, Idem 4. 1140.
Nam vitare, plagas in amoris ne laciemur. Hinc

LĂCESSO, ivi, & ssi, itum, [ἀντιπαλαίζω, ἐρεθίζω] ĕre. Provocare, & quasi lacerando irritare, vel ad iram vel ad certamen: ut fit quum quis laceratur, pulsatur, vel tangitur, sive impellitur scripto, voce, verbo, facto. Et tam in bonum quam in malum accipitur. Terent. in prol. Eunuch. v. 16.
Is ne erret moneo, & desinat lacessere. Cic. 12. Fam. 20. Sic igitur facies, meque amabis, & scripto aliquo lacesses. Ego enim respondere facilius possum, quam provocare. Virg. 3. Ecl. 51.
Efficiam posthac ne quenquam voce lacessas.
Ciere & lacessere. Martial. lib. 4. 45.
Lacessere aliquem, pro Flagitando obtundere. Hor. 2. Carm. 18. 12.
Capitaliter aliquem lacessere. V. Capitaliter, in CAPUT.
Lacessere ad pugnam. Liv. 2. 45. pr.
Bello lacessere, & tentare populos. Cic. pro Lege Manil. 23.
Ferro lacessere fortissimum virum auderet. Cic. pro Milon. 84.
Injuria lacessere. Cic. pro Domo 64.
Insidiis lacessere aliquem. Catul. ad Aurelium 16. 16.
Jurgiis lacessere. Liv. 38. 33.
Maledictis lacessere. Cic. 1. Philipp. 2.
Prælio lacessere. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 82.
Sponsione lacessere. Cic. 5. Verr. 132. Quid? quum palam Syracusis te audiente, maximo conventu P. Rubrius Q. Apronium sponsione lacessivit, ni Apronius dictitaret, te sibi in decumis esse socium: hæc te vox non perculit?
Tactu quodam corporis lacessitur risus. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Campum lacessit taurus. Stat. 10. Theb. 604.
Pelagus lacessere. Hor. 1. Carm. 35. 7.
Pugnam lacessere. Virg. 5. Æn. 429.
Romam fortuna lacessit. Lucan. lib. 1. 656.
Rupes lacessit taurus. Sil. lib. 12. 8.
Sermones lacessere. Cic. 3. Fam. 8. Hos ego sermones quod & multi sunt, & tuam existimationem, ut ego sentio, non offendunt, lacessivi nunquam, sed non valde repressi. i. e. Excitavi, inquit Budæus.
Sidere lacessunt clamore. Sil. lib. 17. 187.
Visum lacessere. Lucret. lib. 4. 655.
Voces lacessunt aures. Lucret. lib. 4. 601.
Lacessere, pro Titillare. Sen. de Vita beata cap. 11. extr. Mollibus, lenibusque fomentis totum lacessitur eorum corpus.

LACESSIOR, [ἀντιπαλαίζομαι, ἐρεθίζομαι] iri. passivum quartæ conjugationis. Columel. lib. 9. cap. 8. Solent cæli novitate lacessiri. Ibid cap. 15.

LACESSENS, entis. Partic. Vulg. Interpr. 2. Macc. 12. 14. Maledictis lacessentes Judam.

LACESSĪTUS, a, um. Partic. [ἀντιπαλαισθείς] ut,
Dente cruento lacessitus. Hor. 2. Epist. 1. 150. Sævo morsu & diffamatorio.
Injuria lacessitus. Cic. 1. Off. 20.
Mare lacessitum primo. Lucan. lib. 3. 193.
Princeps lacessitus. Vellei. 2. 48. 5.

LACESSITIO, ōnis. f. Provocatio, irritatio. Ammian. 19. 6. Lacessitionibus crebris occupare obsidioni adhærentes.

LACESSITOR, ōris. m. Isidor. 10. in litt. L. Lacessitor dictus a canibus vel a feris, quæ solent latrando provocare.

LACIPPO, ut scribit Ptolem. lib. 2. cap. 4. Hispaniæ civitas, alio nomine Lapecia dicta.

LACOBRIGA, æ. f. Hispaniæ urbs, Ptol. lib. 2. cap. 6. Alia Lusitaniæ, de qua Pompon. 3. 1.

LACON, LACONIA, LACONICUM, LACONICUS, LACONISMUS. V. LACEDÆMON.

LACOTŎMUS, i. m. [λακοτόμος] Linea recta. Vitruv. 9. 8. V. Bald. Lex. Vitruv. p. 64.

LACRINES, is. m. fuit vir Lacedæmonius missus ad Cyrum, teste Herodoto lib. 1.

LACTARIUS, LACTEO, LACTEUS, LACTILAGO, LACTO, LACTORIS, LACTUCA, LACTUCULA, LACTUCINUS, V. LAC.

LACUNA, LACUNAR. V. LACUS.

LĂCUS, ûs. vel i. m. [λίμνη] Locus profundus, cum aquis perpetuis ibidem ortis, qui efficit rivos & flumina. Græcis λάκκος dicitur.
Alto lacu se condidit fluvius. Virg. 8. Æn. 66.
Clausi lacus speluncis. Virg. 4. Georg. 364.
Cœnosus lacus. V. CŒNUM.
Compluvius lacus. V. COMPLUVIUM.
Limpidi lacus. Catul. 4. 24.
Patuli lacus. Ovid. 2. Met. 379.
Torpentes lacus. Stat. 9. Theb. 452. Senec. Hippol. v. 584. Scil. Inferni.
Vivi lacus. Virg. 2. Georg. 469.
Albanus lacus. Hor. 4. Carm. 1. 19.
Lucrinus lacus. Hor. 2. Carm. 15. 4.
Lacus [λάκκος] dicitur Locus qui continet mustum prelo ex vinaceis expressum, & transmittit, ut in dolia condatur. Columel. lib. 12. cap. 41. Antequam prelo vinacea subjiciantur, de lacu quam recentissimum addito mustum in amphoram novam, eamque oblinito, & impicato diligenter. Ovid. 4. Fast. 888.
Præmia de lacubus proxima musta tuis.
Lacus in ædificiis, Plana trabs vel tabulatum, quo tectorum ac camerarum superiora ornantur. Lucil. Resultantque ædesque, lacusque.
Lacubus distinguuntur granaria, ut separatim quæque legumina ponantur. Columel. lib. 1. cap. 6.

LACCARIUS, vel LACARIUS, i. m. Qui puteos & fossas fodit. Gloss. Gr. Lat. λακκοτόμος, LACCARIUS. [Forte qui lacum in vindemia curat.

LACUSCŬLUS, i. m. [λακκίδιον] dimin. Columel. lib. 12. cap. 50. Oportet habere lacusculos tam multos, quam postulabit modus olivæ. Budæus, Lacusculi in horreis pensilibus in solo extructi ad reponendas olivas.
Lacusculus, Foveola, inquit Bud. Columel. lib. 4. cap. 8. Quoniam si juxta truncum radicem praeciderit, aut ea cicatrice plures enascentur: aut hiemalis, quæ ex pluviis consistit in lacusculis ablaqueationis, equæ, brumæ congelationibus nova vulnere peruret, & ad medullam penetrabit. Ibidem, Prædicti lacusculi æquandi sunt.

LĂCŬLUS, uli. Apul. 2. Florid. p. 21. Modico mento laculatus. Sic legunt Edit. Ald. & Rom. Al. Modica mento lacuna. Elmenh. Modico mento facies. p. 351.

LACULĀTUS, a, um. Partic. Isidor. 19. 22. Vestis laculata est, Quæ lacus quadratos quosdam cum picturæ habet intextos aut additos acu.

LĂCŪNA, æ. f. [λάκκος, τέναγος] Fossa, auctore Servio, in qua collecta aquæ stare consuevit. Virg. 1. Georg. 117.
Unde cavæ tepido sudant humore lacunæ.
Salsæ lacunæ maris. Lucret. lib. 3. 1044.
Vastæ lacunæ. Lucret. lib. 2. 116.
Lacuna, dicitur etiam Fossa ad siccandos agros parata. Virg. 3. Georg 365.
Et totæ solidam in glaciem vertere lacunæ.
Bibulæ lacunæ. Stat. 4. Silv. 3. 54.
Lacuna, etiam accipitur pro quacunque Fossula. Varro 2. de R. R. cap. 7. His majores qui sunt, intelligi negant posse, præterquam quum dentes sunt facti brochi, & supercilia cava, & sub ea lacunæ, ex observatu dicunt eum equum habere annos sexdecim.
Lacuna in pavimento, pro Loco sidente ponitur a Vitruvio lib. 7. cap. 1.
Lacunam rei familiaris explere. Erasmus, Lacunam explere, pro Sarcire damnum, non sine proverbii specie dixit Cicero Actione 4. in Verr. 138. Idem 12. Att. 6. pr. De Cœlio, vide quæso ne quæ lacuna sit in auro. h. e. Ne quid desit. Gell. lib. 2. cap. 3. Famæ lacunam dixit pro Macula; Minimaque illa labes, & quasi lacuna famæ imminentis, partarum emico utilitaturæ ratione solvitur. Quin & in libris Mendum dicitur, quod depravatum est: Lacuna ubi deest aliquid: illud eluitur, hæc expletur. Hactenus Erasmus. Budæus, Lacunam rei familiaris explere, i. e. Exinanitam rem familiarem redintegrare. Ciceronianum illud ad Atticum sic interpretatur Paulus Manutius: Ne quæ lacuna sit in auro: Ne vitium sit in auro quod a Cœlio argentario pecunia permutanda meo nomine accepturus es. Lacuna dicitur esse in auro, quum in nummo qui aureus videtur, aliquid est, quod aurum non sit. quasi enim lacuna est in eo loco, ubi aurum non est, tralatione sumpta a fundis, quos lacunæ faciunt deteriores. V. COLLYCUS.

LACUNŌSUS, a, um. Adj. [λακκώδης, τεναγώδης] Lacunis & foveis plenus, neque æqualis. Cic. 2. de Nat. Deor. 47. Quid enim pulchrius ea figura, quæ sola omnes alias figuras complexa continet? quæque nihil asperitatis habere, nihil offensionis potest, nihil incisum angulis, nihil anfractibus, nihil eminens, nihil lacunosum? Videtur Eminens opposuisse Lacunoso.
Incile lacunosum. Apul. 9. Met. p. 221. Via lacunosis incilibus voraginosa.
Intervalla lacunosa. Vitruv. 8. 6.

LACŪNO, [τεναγόω, φατνόω] āre. Idem quod Stagnare, vel Lacus aut lacunaria facere. Ovid. 8. Met. 563.
Summa lacunabant alterno murice conchæ.

LACUNĀTUS, a, um. [φατνωθείς] Partic. Plin. lib. 15. cap. 10. Inter exiles

exiles nucleos lacunatis includi toris. h. e. Foveatis (si ita dicere licet) & depressis.

LACUNAR, aris. n. [ὀρόφωμα, φάτνωμα] dimin. a Lacus, ut ait Serv. ad 1. Æn. 730. accipitur pro Trabe. Suet. in Neron. cap. 34. Lacunaria quæ noctu super dormientem laxata machina deciderent, paravit. Potius tamen Lacunar, Interstitium tignorum est a similitudine lacuum. Hor. 2. Carm. 18. 2.

Non ebur, neque aureum
Mea renidet in domo lacunar. Cic. 5. Tusc. 62. In hoc medio apparatu fulgentem gladium e lacunari, seta equina aptum, demitti jussit. Dicitur & Laquear. V. paulo infra.

LACUNARIUM, i. n. Lacuna, lacus. Vitruv. 4. 3. Incommoda in opere triglyphorum & lacunariorum distributione. V. notas ad loc.

LACUNARIUS, i. m. Qui lacunas facit. Firmic. lib. 8. cap. 21. Nona pars Geminorum si in horoscopo fuerit inventa, operarios faciet, lacunarios, & perpetuo infelicitatis onere gravatos.

LAQUEAR, & LAQUEARE, is. n. Idem, quod Lacunar. Principaliter Lacus dicitur, ut Lucilius.

Resultant ædesque lacusque. diminutivo lacunar facit. Inde fit alia diminutio Lacunarium, & per antistœchon Laquearium fecit. Hæc Serv. ad Virg. 1. Æn. 730.

— dependent lychni laquearibus aureis. Legitur & Lacuaribus. Hæc ille. Plin. lib. 33. cap. 3. Laquearia quæ nunc & in privatis domibus auro teguntur, post Carthaginem eversam primo inaurata sunt in Capitolio.

Summi laquearia tecti. Virg. 8. Æn. 25.

LAQUEARIUS, i. m. Artifex struendi laquearia vel lacunaria. l. 2. Cod. Theod. de excusat. Artif. Architecti, laquearii, atharii, &c.

LAQUEO, āre. Velut Lacubus distinguere. Manil. 1. 535.

Ignibus in varias cælum laqueantia formas.

LAQUEĀTUS, a, um. Adj. [ὀροφωτὸς] Laquearibus ornatus. Cic. 2. de Legib. 2. Equidem qui nunc potissimum huc venerim, satiari non queo, magnificasque villas & pavimenta marmorea, & laqueata tecta contemno. Dicitur & Lacunatus, teste Serv. ad l. c. Virg.

Laqueatum auro templum: h. e. Laquearibus aureis vel auratis ornatum, qualis structura in tectis regii palatii Parisiis visitur. Liv. 42. 20. In alio significato, V. LAQUEUS.

LACUTURRIS, is. f. Brassicæ species in valle Aricina, ubi quondam fuit lacus turrisque. Plin. 19. 8.

LACȲDES, æ. m. [Λακύδης] Cyrenæus Philosophus, novæ Academiæ princeps, Arcesilæ auditor. Auctor Suidas. Hujus meminit Cic. 4. Acad. 16.

L A D

LADA, æ. f. [λήδον] appellatur Herba ex qua Ladanum fit in Cypro, barbis caprarum adhærescens. Plin. lib. 26. cap. 8. Item lib. 12. cap. 17.

LADANUM, [λάδανον] Gummi sui generis. V. LADA.

LADAS, æ. m. Cursor fuit Alexandri velocissimus. Martial. lib. 2. 86. Hunc Ladam tanta fuisse aiunt pernicitate pedum, ac corporis levitate, ut per pulverem vel arenam curreret, nullis pedum vestigiis apparentibus. Auctor Patritius de regno. Meminit ejus Solinus cap. 2.

LADON, ōnis. m. [Λάδων] Nomen canis Actæonis. Ovid. 3. Met. 216.

Et substricta gerens Sicyonius ilia Ladon. A fluvio Arcadiæ nomen sumpsit; nam a fluminibus etiamnum canes interdum cognominantur.

Ladon, Fluvius Arcadiæ, cujus filia fingitur Daphne fuisse. Ovid. 1. Met. 705.

Donec arenosi placidum Ladonis ad amnem
Veneret.

Undæ Ladonis. Stat. 9. Theb. 573.

L Æ C

LÆCASIN, is. f. Vox obscura apud Petron. cap. 42. Frigori læcasin dico. Schefferus legit, Frigori λεκος indico. i. e. Exitium, a λοιγὸς. Sed Burm. Læcasin explicat ex λαικάζειν, quod est decipere. V. not. in loc.

LÆDO, si, sum, [βλάπτω, ἄτω, ἀδικέω] ēre. proprie est Contumelia afficere. Sumptum a Græcis, qui λοιδορίαν contumeliam vocant. Transfertur tamen ad omne genus offensionis.

Lædere dicto vel facto. Plaut. Capt. 2. 2. 53. Sic
Lædere aliquem injuria. Cic. 4. Tusc. & 5. Verr. 1.
Contumeliose aliquem lædere. V. CONTUMELIA.
Libere lædere. V. LIBER.
Contactu lateris læditur. Ovid. 3. Amor. 2. 22.
Ferro lædere. Plin. lib. 12. cap. 25. Balsamum ferro lædi vitalia odit. i. e. Incidi. Virg. 2. Georg. 302.

— neu ferro læde retuso Semina.

Fortuna iniqua lædi. Ovid. 4. de Ponto, 6. 39.
Infamia lædere. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Lingua læsit eos. Tibul. lib. 3. 4. 16.
Ludibrio lædere. Cic. 5. Fam. 1. Nec absentem ludibrio læsum iri. i. e. per Ludibrium.
Odore lædi. Plin. lib. 17. cap. 24.
Perjurio aliquem lædere. Cic. pro Cæcin. 28. Qui quum ita vehemens acerque venisset, ut non modo Cæcinam perjurio suo læderet, sed etiam mihi videretur irasci. i. e. Testimonio falso perjurus.
Versu tristi lædere aliquem. Hor. 2. Serm. 1. 21.
Amores lædere. Ovid. 4. Met. 191.
Animum lento curarum frigore lædit. Ovid. 3. de Ponto, 4. 25.
Famam alicujus suspicionibus. h. e. Detrahere alicujus famæ. Cic. pro Cluent. Itaque diutius suspicionibus obscuris lædi famam suam noluit.
Ferrum lædere rubigine terra dicitur. Virg. 2. Georg. 220.
Fidem lædere. Cæs. 2. Bell. Civil. 44.
Herbas morso lædere juvencæ. Ovid. 13. Met. 926.
Majestatem publicam lædere. Martian. in L 3. ff. Ad legem Juliam majest.
Me non lædit. Cic. 4. Acad. Nihil me lædit, inquit.
Numina læsit. Ovid. 20. Epist. 100.
Oculos lædere. Hor. 1. Epist. 2. 38.
Os lædere alicui. Ter. Adel. 5. 4. 10. Clemens, placidus, nulli lædere os, arridere omnibus. i. e. Nullum præsentem lædere, inquit Donat.

LÆSUS, a, um. Partic. [βεβλαμμένος, ἀδικηθεὶς] ut, Læsus dente serpentium. Plin. lib. 28. cap. 3.
Levissime læsus. V. LEVIS.
Ceres læsa grandine. Ovid. 5. Fast. 322.
Crimine turpi læsus. Ovid. 1. Trist. 2. 69.
Cor vulnere læsum. Ovid. 12. Met. 421.
Dignitas læsa. Cic. pro Cluent. 118.
Fides læsa. Hor. 1. Carm. 33. 4.
Fœdus læsum. Virg. 12. Æn. 496.
Ingenium longa rubigine læsum. Ovid. 5. Trist. 12. 21.
Pudicitia læsa. Ovid. 5. Epist. 103.
Rebus succurrite læsis. Ovid. 1. Trist. 5. 35. Al. Lapsis rectius.
Vestes læsæ. Ovid. 3. Fast. 821.

LÆSIO, ōnis. f. [βλάψις, ἀδίκησις] Cic. 3. de Orat. 203. Purgatio, conciliatio, læsio, optatio, atque execratio. In enumeratione Schematum sententiarum.

Læsio publica. Ulpian. in L Jurisgentium. §. Si paciscar. ff. De pactis. Et in ceteris omnibus ad edictum Prætoris pertinentibus, quæ non ad publicam læsionem, sed ad rem familiarem respiciunt.

LÆSURA, æ. f. Idem. Vetus inscriptio apud Gruter. p. 567. n. 8. QVAE. VIXIT. MECVM. ANNIS. XVII. M. II. D. III. SINE. VLLA. ANIMI. LAESVRA. Et Tertull. de Patientia. cap. 7. Læsura divitiarum. i. e. Detrimentorum.

LÆLAPS, āpis. m. [λαῖλαψ] Græcis Turbo, ventus procellosus. Hinc Lælaps, Canis Cephei. Ovid. 7. Met. 772.

Poscor & ipse meum consensu Lælapa magno.

Item Actæonis canis, a velocitate atque impetu dictus. Idem 3. Met. 211.

LÆLIUS, [Λαίλιος] Nomen gent. Ro. Ex qua nobilis in primis C. Lælius, Scipionis Africani summus amicus, Sapiens a Romanis appellatus, ut ait Plutarchus in vita Tiberii & Caii Gracchorum. De hoc multa apud Ciceronem.

Mitis sapientia Lælî. Hor. 2. Serm. 1. 72.
Item Decimus Lælius, Orator. Quintil. 10. 1. V. ibi Burm.

LÆNA, æ. f. Græci vocant χλαῖναν: unde abjectione unius litteræ, ut auctor est Sex. Pompeius, fit Læna. quamvis Varro L. L. 4. 30. a Lana deducat. Nonius 14. 26. Læna, Vestimentum militare, quod supra omnia vestimenta sumitur. Virg. 4. Æn. 262.

— Tyrioque ardebat murice læna. Ubi Servius; Læna, Genus vestis: est autem proprie Toga duplex, amictus auguralis. V. Baysium, & Cic. de Clar. Orat. 56.

Demissa ex humeris læna. Juven. 5. Sat. 131.

LÆNAS, ātis. Cognomen Popilliorum a M. Popillio ad posteros propagatum, qui quum Consul esset, & læna amictus sacrificium publicum faceret, quod erat flamen Carmentalis, plebis contra patres concitatione nuntiata, ut erat læna amictus, ita venit in concionem, seditionemque cum auctoritate, tum oratione sedavit. Cic. de Clar. Orat. 56.

LAERTES, æ. m. [Λαέρτης] Acrisii filius, & pater Ulyssis: a quo etiam Laertiades dictus passim apud poetas.

Senex Laertes. Ovid. 1. Epist. 98.

LAERTIUS, a, um. Adj. [Λαέρτιος] ut, Heros Laertius, Ulysses. Ovid. 13. Met. 124.

Regna Laertia. Virg. 3. Æn. 272.

LAERTIĀDES, æ. m. patronym. [Λαερτιάδης] dicitur Ulysses Laertis filius. Lucan. ad Pison. v. 61.

Vim Laertiadæ, brevitatem vincis Atridæ.

LAERTIDIUS, contr. LAERTIDIUS, i. e. Ulysseus. Cic. 7. Att. 1. Mirus est ὁ σοφὸς, germanus Lartidius. Sensus est, Ulysses, qui Lartides vel Laertides erat, astutissimus & callidissimus veterator habitus est: talem Philotimum dicere possum, & Lartidium, id est Ulysseum appellare. Turnebus. 20. 16.

LAERTES, [Λαέρτης] apud Strabonem lib. 14. Ciliciæ castellum, in tumulo quodam situm, qui mamillæ speciem præbet, stationem habens. Hinc

LAERTIUS, [Λαέρτιος] dictus Diogenes Historicus, qui de Philosophorum vitis scripsit.

LÆSTRYGŌNES, um. m. pl. [Λαιστρυγόνες] fuerunt, teste Marciano Cap. lib. 7. in extremo Italiæ, versus Siciliam, gentes feritate famosæ. Eos Ulysses apud Alcinoum narrat humana carne vesci, ut Cyclopes. V. Hom. Odyss. 10. a pr. ubi regem eorum memorat Antiphatem. Plin. lib. 3. cap. 5. Oppidum Formiæ, Hormiæ prius olim dictum: ut existimavere, antiqua Læstrygonum sedes. Juven. 15. Sat. 18.

Fingentem immanes Læstrygonas, atque Cyclopas. V. & Plin. circa initium libri 7. Et Gell. lib. 15. cap. 21. Quidam LESTRYGONES, ἀπὸ τῶ λῃστῶν scribunt, sed repugnantibus Græcis codicibus.

Inculti Læstrygones. Tibull. 4. 1. 59.

LÆSTRYGONIUS, a, um. [Λαιστρυγόνιος] Adj. ut,
Amphora Læstrygonia. Hor. 3. Carm. 16. 34.
Campi Læstrygonii. Plin. 3. 8.
Rupes Læstrygoniæ. Sil. 7. 276.

LÆTUS, a, um. [ἱλαρὸς, εὔθυμος] Adj. Qui hilaritatem quam intus habet, etiam vultu ostendit. A latitudine mentis, ut quidam putant, nam qui gaudium aspectu promunt, dilatare quodammodo faciem videntur. Virg. 4. Æn. 295.

Imperio læti parent.

Lætus de amica. Ter. Adel. 2. 2. 45.
Lætus atque alacer, Humilis & demissus, contraria. Cic. 2. Verr. 17.
Lætus lætitiis omnibus. Cic. 2. de Fin. 13.
Lætus in adversis. Lucan. lib. 8. 128.
Lætus animi & ingenii. Patercul. lib. 2. 93. [i. e. Fecundo & felici ingenio, ut Læti agri &c. dicuntur. V. infra.
Iræ lætissimus. Sil. 17. 308. Al. 312.
Laboris lætus. Idem 15. 569.
Justo lætior. Virg. 2. Georg. 251.
Meo lætus. Martial. lib. 4. 77. 2. in Zoilum,

Nunquam divitias deos rogavi,
Contentus modicis, meoque lætus.

Intexere læta tristibus. V. INTEXO.
Miscentur tristia lætis. Ovid. 6. Fast. 464.
Lætum, pro Faustо & fortunato. Plin. lib. 8. cap. 46. Sunt enim delubra gemina: alterum intrasse, lætum est: in altero, dira portendit.
Lætum prodigium. Plin. lib. 11. cap. 37.
Lætus, Idem ac Libens. Hor. 1. Epist. 7. 39.

Inspice, si possum donata reponere lætus.

Læta inanimata dicuntur, Quæ aspectu homines lætificant. Plin. in Paneg. cap. 92. Quibus edicto, quibus spectaculo celebrare contingeret

diam

Digitized by Google

diem illom triplici gaudio lætom, qui priocipem abstulit pessimum, dedit optimum, meliorem optimo genuit.
Æstas læta. Virg. 3. Georg. 322.
Dies lætus. Virg. 1. Æn 736.
Clamor lætus. Virg 3. Æn 524.
Conviva lætus. Hor. 2. Serm 6. 111.
Frons parum læta. Virg. 6. Æn. 862.
Honor lætus. Virg. 1. Æn 595.
Locus lætus, atque plausibilis. Quintil. lib. 4. cap. 3.
Memoria læta. Tacit. 3. Hist. 54.
Mentes lætæ. Virg. 5. Æn. 595.
Ore læto alloqui aliquem. Ovid. 9. Met. 242.
Pectura lætissima. Ovid 15. Epist. 169. al. Lentissima.
Plausus lætus. Stat. 6. Theb. 894.
Pubes læta Hor. 1. Carm. 25. 27.
Res lætæ. Virg. 2. Æn. 783.
Sedes lætæ, Piorum apud inferos. Hor. 1. Carm. 10. 17.
Victoria læta. Hor. 1. Serm. 1. 8.
Urbes lætæ. Lucret. lib. 1. 256.
Vultus lætus. Ovid. 4. Fast. 343.
Lætus, Fertilis, Fecuodus, Luxurians. per transl. ot
Ager lætus. Virg. 1. Georg 102.
Arbusta læte. Lucret. lib. 2. 343. al. Armenta.
Arva læta. Virg. 6. Æn. 744.
Fruges lætæ. Virg. 1. Georg. 69.
Genus lætum vitis. Virg. 2. Georg. 262.
Herbæ lætæ. Idem 1. Georg. 339.
Legumen lætum. Virg. 1. Georg. 74.
Pabula læta. Virg. 3. Georg. 385.
Pascua læta. Hor. 4. Carm. 4. 13.
Prata læta. Senec. Herc. fur. 9.
Ramus lætior unus ceteris, quem nisi recideris, tota arbor contristabitur. Columel. lib. 5. cap. 9. extr.
Sata læta. Virg. 2. Æn. 306.
Segetes lætæ. i. e. Fertiles. Virg. 1. Georg. 1.
Solum lætum. Columel. lib. 4. Pallad. Jan. tit. 13. pr.
Vineta læta. Lucret. lib. 2. 1157.
Viridaria læta. Phædr. 2. 5. 14.
Armenta læta. Virg. 3. Æn. 220.
Indoles læta, generosique conatus. Quintil. lib. 2. cap. 4. pr.
Lætus & latus miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil 5. 178.

LÆTE, Adv. [illegible] Jucunde & hilariter, cui opponitur Severe. Quintil. lib. 8. cap. 3. Concitate dicere, an moderate, læte an severe, &c.
Compar. Lætius frondere. i. e. Uberius. Pallad. 4. 9. extr.
Lætius fruticat radix recisa. Plin. lib. 16. cap. 31.
Lætius audere aliquid. Quintil. lib. 2. cap. 4. p. 140. Borm.
Superl. Gell. 3. 15. Lætissime gaudere.

LÆTĪTIA, æ. f. [illegible] Exsultatio animi, quæ gaudio efferventiom fieri solet, propter eventum rerum expetitarum. Cic. 4. Tusc. 14. Lætitia, opinio recens boni præsentis, in quo efferri rectum esse videatur.
Humi, atque stirpis lætitia. Columel. lib. 4. cap. 24. non ita procul ab initio.
Loci lætitia. Columel. lib. 4. cap. 21.
Plenus lætitiæ. Hor. de Arte Poet. 227.
Lætitiæ Bacchus dator. Virg. 1. Æn. 738.
Tempom lætitiæ. Ovid. 16. Epist. 5.
Gestiens lætitia. Cic. 4. Tusc. 15. Quum ratione animos movetur placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur. Quum autem inaniter & effuse animus exsultat, tum illa lætitia gestiens, vel nimia dici potest, quam ita definiunt, sine ratione animi elationem.
Insolens lætitia. Hor. 2 Carm. 3. 4.
Abundare lætitia. V. ABUNDO.
Accipere motus lætitiæ. Lucret. lib. 3. 117.
Accipere cum lætitia. V. ACCIPIO.
Afferre lætitiam. V. AFFERO.
Afficere lætitia. Cic. pro Milon. 78.
Auctus lætitia. V. AUGEO.
Carere lætitia. Cic. Post red. ad Quirit. 2.
Capere lætitiam. V. CAPIO.
Conjicere in lætitiam. V. CONJICIO.
Contorquere judicem ad lætitiam. Cic. 2 de Orat. 72.
Dare lætitiam, Præbere causam lætitiæ. Cic. pro Planc. 103. Nolite, Judices, per vos, per fortunas vestras, per liberos, inimicis meis, his præsertim quos ego pro vestra salute suscepi, dare lætitiam, gloriantibus vos jam oblitos mei.
Efferri lætitia Cic. pro Deiot. 26.
Excitari lætitia ad canendum. Cic. 2. de Divin. 56.
Exorta ingens lætitia. Virg 3. Æn. 100.
Expulit ex omni pectore lætitias. Catul. 74. 22.
Extollere lætitia. Cic. 2. Fam. 10. Nullam me epistolam accepisse tuam post comitia ista præclara, quæ me lætitia extulerunt.
Exsultare lætitia in municipiis. Cic 14. Att. 6.
Exsultans lætitia. Virg. 12. Æn. 700.
Facere lætitiam. Cic. 1. de Fin 27. Recta & honesta quæ sint, ea facere ipsa per se lætitiam. [Quod & composite Lætificare. H St.
Ferre lætitiam. Cic. 14. Att. 13. Lætitiam apertissime tulimus omnes.
Fremebant Lætitia ludisque. Virg 8. Æn 717.
Incessit lætitia omnibus repente. Cic. 2. Fam. 9.
Mulcent lætitiæ hæc loca circum. Lucret. lib. 3. 163.
Objicere lætitiam alicui. Ter. Heaut. 1. 2. 11.
Percipere lætitiam. Cic. 1. de Orat. 197. Percipietis etiam illam ex cognitione juris lætitiam & voluptatem, quod, &c.
Perfrui lætitia. Cic. 1. in Catil 26. Hic tu qua lætitia perfruere, quibus gaudiis exsultabis, quanta in voluptate bacchabere?
Prosequi aliquem lætitia. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Repetere lætitiam convivii. Tacit. 13. Hist. 16.
Viget animus lætitia. Lucret. lib. 3. 151.

LÆTĬTŪDO, inis. f. [illegible] antiquum verbum, idem significans quod Lætitia. Accius apud Non. 2. 287. Quanta in venando affectus est lætitudine?

LÆTASTER, tri. m. Qui lætom se ostendit. Titin. apud Festum.

Obstrude lentis aliquid, quod pectum sedens
Aut hic lætaster, aut formaster frigidus. V. ibi Scalig.

LÆTOR, [illegible] ari. Gaudere, delectationem capere, sed extrinsecus. Cic 2. de Divin. 22. An Cn. Pompeium censes tribus suis Consulatibus, tribus triumphis, maximarum rerum gloria lætaturum fuisse, si sciret se in solitudine Ægyptiorum trucidatum iri, &c.
Lætor utrumque: h. e. De utroque. Cic. 7. Fam. 1. Utrumque lætor, & sine dolore corporis te fuisse, & animo valuisse.
Gaudere & lætari. Cic. pro Rosc. Amer. 136. Hæc perfecta esse gaudeo, vehementerque lætor.
Lætor malorum. Virg 11. Æn. 280. —nec veterum memini, lætorve malorum. Mos Græcorom his habet genitivum, teste Servio [Nisi propter antecedens Memini sic loquitur poeta, & est Synchysis.
Lætor hac re. Virg. 6 Æn. 718.
Lætaris tu in omnium gemitu, & triumphas. Cic. 7. Verr. 120.
Toto pectore lætor. Ovid. 1. de Pont. 8 63.

LÆTO, [illegible] are. activa antiqui dixerunt. Accius, Et te ut triplici lætarem bono. & Liv. Andron. apud Non. 2. 494

LÆTANS, antis. Partic. [illegible] Cic. 4. Tusc. 16. Voluptati malevolentia, lætans malo alieno, delectatio, jactatio, & similia Alii legunt Lactans. V. Non. 1. 54.
Animo lætanti. Cic. pro Cluent. 28. Itaque nubit Oppianico continuo Sassia lætanti jam animo, & spe optima confirmata.
Cygni lætantes agmine. Virg. 1. Æn. 397.
Loca lætantia aquarum. Lucret. lib. 2. 344. i. e. Quæ lætos reddunt.
Pectus lætans. Catull. 62. 221.

LÆTANDUS, a, um Partic. Sallust. Jugurth. cap. 24. §. 22. Lætandum magis, quam dolendum puto casum tuum.
Arborea lætandæ. i. e. Stercorandæ. Pallad. 1. 6.

LÆTĀTUS, a, um. Partic. ot, Armis lætatus. Virg. 10. Æn. 827.

Arma, quibus lætatus, habe tua: &c.

Juno lætata Idem 12 Æn. 841.
Vaccenses lætati. Sallust. Jugurth. cap. 69.

LÆTĀBUNDUS, a, um. Gell. 11. 15.

LÆTANTER, Adv. Idem quod Læte. Lampridius in Commodo cap. 5.

LÆTATIO, ōnis. f. Lætitia. Cæs. Bell. Gall. 5. 52. extr. Neque hostibus diutina lætatio, neque ipsis longior dolor relinquatur. Emendati codd. habent Lætitia.

LÆTĀBĬLIS, e. Adj. [illegible] Lætitia dignum. Cic. 4. Tusc. 37 Is est sapiens quem quærimus, is est beatus, cui nihil humanarum rerum aut intolerabile ad demittendum animum, aut nimis lætabile ad efferendum videri potest. Ibid. lib. 1. 49. Quid habet ista res aut lætabile, aut gloriosum?
Factum cunctis lætabile. Ovid. 9. Met. 255.
Jus lætabile. Stat. 4. Silv. 8 21.

Jus tibi tergeminæ dederat lætabile prolis.

LÆTĀMEN, inis. n [illegible] Fimus qui per agros jacitur, quod eos lætos, hoc est pingues faciat. Plin. lib. 18. cap. 16. Ipsumque pro lætamine est.

LÆTIFICO, [illegible] are. Lætum fieri Sisenna apud Non 2. 494. Utrumne dii cultu erga se mortalium lætificant, an supernæ gentes humana negligant. Obsoletum conf Cic. 1. Tusc 69. Ibique Gebhardi not.

LÆTIFICUS, a, um. [illegible] ot, Lætificæ vites. Cic. 1. Tusc. 69. Ex antiquo poeta
Plausus lætifici. Stat. 16. Theb 561.

LÆTIFICO, [illegible] are. Lætum facere. Cic 2 de Nat. Deor. 102. Contrahit terram, tum vicissim lætificat, ut cum cælo hilarata videatur.
Gloria lætificat illum. Lucan. lib 3. 48.
Terram lætificare, Fimo injecto aut re alia pinguefacere, stercorare. Plin. lib. 17. cap. 8.

LÆTIFICOR, [illegible] ari dep. Lætus fio. Plaut. Aulul. 4. 9. 25.

—nunc eo alii lætificantur
Meo malo & damno.

LÆTIFICĀTIO, ōnis. f. Apud Arnobium.

LÆTIFICĀTOR, ōris. m apud Tertull.

LÆVUS, a, um. [illegible] Adj. Sinistrum. Plaut. Milit. 4. 7. 24.

Habeo quidem hercle oculum. PY. at lævum dico. Subaudi,

Oculum. [Videtur hic per Metaph. pro Inerti & parum acuto, dictum.
Auris læva. Ovid. 12. Met. 336.
Ex humero lævo dependet. Ovid. 8. Met. 320.
Iter lævum radit. Virg. 5. Æn. 170.
Latus lævum. Hor. 3 Carm. 26. 5.
Oculus lævus. Lucret lib. 4. 301.
Dextram transmutatam lævis. Lucret. lib. 2. 487.
Lævum quum de humanis rebus loquimur, significat Contrarium, stultum. Virg. 1. Ecl. 16. Et 2. Æn. 54.

Et, si fata deûm, si mens non læva fuisset. Servius.

Homo lævus, pro Sinistro & inepto. Hor. de Arte Poet. 301.

— ô ego lævus,
Qui purgor bilem sub verni temporis horam.

Tempore lævo interpellare aliquem. Hor. 2 Serm. 4. 4. h e Importuno.
Lævus, quum de cælestibus loquimur, Prosperum significat. Virg. 2. Æn. 693.

Intonuit lævum. Quia sinistra numinom, intuentibus dextra sunt. Idem 4. Georg. 7. — si quem
Numina læva sinunt, auditque vocatus Apollo. V. Gell. 5. 12.

Lævum lumen, Noxium. Virg 10 Æn. 275. De Sirio. Serv.

LÆVA, æ. f. [subauditur Manus substantivum H. St] a Græco deducitur, quippe Græci [illegible], lævam dicunt, & significat Sinistram manum. Festus, Læva, sinistra: quod eam Græci [illegible] dicunt, unde tractum cognomen Scævola. Cic 4. Acad. 145. Quum autem lævam manum admoverat, & illum, &c.
Comam implicuit læva. Virg 2 Æn. 552.
Ad lævam: vel Ad lævam manum. V. AD præpositionem.
Petere lævam. Virg. 3. Æn 563.
Patentibus lævam: i. e. Euntibus ad lævam. Plin. lib. 14. cap. 6. Falernus

Digitized by Google

* lernus ager a ponte Campano læva petentibus Urbanam coloniam Syllanam incipit.
Verli ad lævam Liv. 2. 24.
Dextra montibus, læva Tiberi amne feptus. Liv. 4. 32.

Læva, Adv. Hor. 1. Epist. 7. 52.
— puer hic non læve juſſa Philippi
Accipiebat. Cuning. Non lævus.

Lævorsum, Sinistrorsum, inquit Festus. Apul. in Florid. post princip. Lævorsum vel dextrorsum tanta mole corporis labitus.

Lævorsus, Adv. Idem. Ammian. 31. 10. Lævorsus flexo itinere.

Lævinus, i. m. Cognomen Valeriorum fuit, non ex eo, ut ſuſpicatur Turnebus, quod primus hujus nominis ſiniſtro & improbo lævoque eſſet animo, ſed quod læva manu pro dextra uteretur, ut Scæva & Scævola.

Lævis, e. Adj. [λεῖος] ſignificat Quod tactu aſperum non eſt, idque auctores dicunt Inoffenſum, lubricum & tenerum, ut ſunt ova volucrum. Perſ. 1. Sat. 82.
Troſſulus exſultat tibi per ſubſellia lævis.
Aſpera miſta lævibus. Lucret. lib. 2. 470.
Frons lævis. Virg. 6. Ecl. 51.
Ora lævia. Tibul. 1. 8. 32.
Pocula lævia. Virg. 5. Æn. 91.
Podex lævis. Juven. 2. Sat. 12.
Tigna lævia radere. Lucret. lib. 5. 1266. al. Lævare & radere tigna.
Vir lævior femina Ovid. 3. de Arte Am. 437.
Læve, abſolute, pro Re lævi, quale eſt marmor politum. Hor. 2. Serm. 7. 87.
Externi ne quid valeat per læve morari. Al. Lēvia ſcribunt.

Lævĭtas, ātis. f. [λειότης] Aſperitati contraria. Marcianus Capella, Lunarem circulum ingreſſa Virgo conſpicatur globoſum quoddam, tenerumque corpus e ſuperni totis lævitate compactum inſtar ſpeculi prænitentis. Plin. lib. 9. cap. 29. Ille Lævo oppoſuit Aſperum. Idem lib. 2. cap. 3. Lævitate continua lubricum corpus.
Lævitas inteſtinorum. Celſ. lib. 4. cap. 16. V. LIENTERIA.

Lævĭtūdo, inis. f. Lactant. de Ira D. 10. 7. Lævitudo granorum.

Lævor, ōris. m. [λειότης] Idem quod Lævitas, hoc eſt complanatio, ſive expolitio. Plin. lib. 13. cap. 12. Spectantur in chartis tenuitas, denſitas, candor, lævor. Idem lib. 9. cap. 35. Lucret. lib. 4. 547.
— & item lævis lævore creatus.

Lævĭgo, [λειαίνω, λεόω] āre. Complanare, polire; quaſi Læve facere. Plin. 36. 18. Sunt quidam in eo genere molliores, qui & cote lævigantur. Varro 3 de R. R. cap. 11. Omnes parietes tectorio lævigantur, ne feles, aliave quæ beſtia, introire ad nocendum poſſit.

Lævĭgātus, a, um. Partic. Columel. 6. 17. Semina lævigata.
Marmor lævigatum. Lactant. 2. 6.
Compar. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 12. Quod & lævigatius & ſpiſſius eſt. Faciliora enim ad coeundum videntur, quæ lævigatiora denſioraque ſunt.

Lævigatio, ōnis. f. Vitruv. 7. 1. Lævigationibus & polituris cum fuerint perfecta.

Lævigator, ōris. m. apud Mart. Capel.

Lævo, [λειαίνω] āre. Idem quod Lævigo. Stat. 1. Theb. 519.
Pars teretes lævare manu, ac diſponere menſas. Celſ. 8. 3. extr.
Lævat quæ exaſperata ſunt.

Lævātus, a, um. Partic. [λειανθείς] Senec. ad Helv. cap. 1. Lævati menſarum orbes.
Compar. Gell. lib. 17. cap. 8. extr. Ad coeundum ideo videntur faciliora, quæ lævatiora, levioraque ſunt. Al. Levatiora, levioraque.

L A G

Lăgănum, i. n. [λάγανον] Acron. ad loc. ſubject. Hor. Lagana ſunt quædam quaſi membranulæ ex farina & aqua, quæ jure pingui coctæ, ex caſeo, pipere, croco, cinnamomoque conditæ in cibo dantur. Catinus lagani. Hor. 1. Serm. 6. 115. V. ibi Torrent. V. & LACHANUM.

Lagari, [λαγαροί] Verſus dicuntur qui in medio claudicant pede: ſicut Myuri, qui poſtremo: & Acephali, qui a brevi ſyllaba incipiunt. Ex Athen. lib. 14. Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 14. Lagari, qui in medio verſu breves ſyllabas pro longis habent.

Lăgēna, æ. f. [λάγυνος, ὁ λάγηνος] Genus vaſis teſtacei, non tam ad aquam, quam ad vinum, & alios humores continendos accommodatum. Plaut. Curc. 1. 1. 78. Quaſi tu lagenam dicas, ubi vinum ſolet
Chium eſſe. Martial. lib. 4. 46.
Et nigri Syra defruti lagena.
Signum læſum lagenæ. Hor. 2. Epiſt. 2. 134.
Catenata lagena. V. CATENA.
Sitiens lagena. Perſ. 3. Sat. 92.
Vapida lagena. Perſ. 6. Sat. 17.
Fuit & Menſuræ genus. Hieronym. In Vita Hilarionis, Cumque centum lagenis æſtimata fuiſſet integra adhuc vinea, poſt dies viginti trecentas fecit.
Dicitur etiam Laguna. Vet. Inſcript. apud Gruter. p. 578. n. 4. L. TROPHIMVS. AVG. LIB. A. VESTE, ITEM A. LAGVNA.

Laguncŭla, æ. f. dimin. [λαγύνιον] Parva lagena. Cic. 6. Att. 1. In his inventæ ſunt quinque lagunculæ matronarum, in quibus, &c.
Laguncula parvula. Plin. 2. Epiſt. 6.

Lagunculāris, e. Adj. Ad lagunculam pertinens. ut, Lagunculæris pix. Marc. Emp. cap. 36.

Lăgēos, i. f. [λάγειος] Uva quæ Latine Leporaria dicitur. Virg. 2. Georg. 93.
Et paſſo pſithia utilior, tenuiſque lageos
Tentatura pedes olim, vincturaque linguam. Servius.

Lago, Inis. f. Herba, quam aliqui Echiten vocant, alii Laginem, nonnulli Tenuem ſcammoniam. Plin. 24. 15.

Lăgōis, idis. f. [λαγωΐς] Avis quæ leporinas habet carnes. Nam λαγὼς apud Græcos, lepus eſt.
Lagois, Genus piſcis. Hor. 2. Serm. 2. 22.
Nec ſcarus aut poterit peregrina juvare lagois.

Lagonoponos, i. m. Iliorum dolor, τῶν λαγόνων πόνος. Plin. 20. 4. Semen eorum toſtum, ipſumque commanducatum prodeſt ad lagonoponon.

Lăgōpus, ŏdis. f. [λαγώπους] Avis quæ in Alpibus viſitur, de qua Plin. lib. 10. cap. 48. Martial. lib. 7. 86. 1.
Si meus aurita gaudet lagopode Flaccus.
Lagopus, Herba a pedis leporis ſimilitudine dicta. Plin. lib. 28. cap. 8.

Lagophthalmus, i. m. [λαγώφθαλμος] Genus mali eſt apud Celſum, quoties in aliqua curatione plus æquo exciſa cute, vel alia cauſa evenit ut oculus non contegatur. A leporibus dictum, qui apertis oculis dormire conſueverunt, quum ſuperior palpebra non deſcendit. cui vitio contrarium eſt Ectropium. Corrupte legitur apud Celſ. lib. 7. cap. 7. §. 9. Glaucophthalmos, pro Lagophthalmos. Hæc ex Hermolao.

Laguncula, V. LAGENA.

Lagus, V. in dictione PTOLEMÆUS.

Lagyrori, Populi ſunt Sarmatiæ. Perottus.

Lagyra, æ. f. Ptolemæo lib. 3. cap. 6. Urbs eſt Tauricæ Cherſoneſi.

L A I

Lāĭcus, a, um. Adj. [λαϊκός] Budæus, Profani dicti ſunt, qui ſacris initiati non erant; quod Virg. 6. Æn. 258. ſignificat, quum inquit,
— procul, ô procul eſte profani,
Conclamat vates. Nunc Laicos vocamus, quaſi Populares. Laicum enim vulgo Attrectabile ſignificat: ſicut Sacrum dicitur & Sanctum, cujus tactu populo interdictum eſt. Sic accipiuntur Laici panes primi Regum, capite 21. ad Sacrorum differentiam. Et Ezechielis ultimo. V. Tertull. Exhort. Caſtit. cap. 7.

Lāis, idis. f. [Λαΐς] Corinthia meretrix, quæ ob elegantiam, venuſtatemque formæ grandem pecuniam demerebat: conventuſque ad eam ditiorum hominum ex omni Græcia celebres erant: neque admittebatur, niſi qui dabat quod popoſcerat. poſcebat autem illa nimium quantum. Hinc ait Sotion natum eſſe illud frequens apud Græcos adagium, οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ' ὁ πλοῦς. Quod fruſtra iret Corinthum ad Laidem, qui non quiret dare quod poſceretur. Hæc Gell. cap. 8. lib. 1. Ubi plura V. Expreſſit Hor. 1. Epiſt. 17. 36.
Non cuivis homini contingit adire Corinthum.
Multis Lais amata viris. Ovid. 1. Amor. 5. 12.

Lāius, i. m. [Λάϊος] Thebarum rex, Labdaci filius, & OEdipi pater ex Iocaſta Creontis Thebani filia. Bocatius. V. Stat. 1. Theb. 296. & 2. 66.

L A L

Lălăge, es. f. Nomen puellæ apud Hor. 1. Carm. 22. 23.

Laletania, æ. f. Hiſpaniæ regio: inde

Laletānus, a, um. Adj. ut, Laletani populi: & Laletanum vinum, magis copia quam bonitate laudatum. Plin. lib. 14. cap. 6.

Lalĭsio, onis. m. [λαλισίων] Pullus eſt onagrorum. Martial. lib. 13. 97.
Quum tener eſt onager, ſolaque laliſio matre, &c. Plin. lib. 8. cap. 44. Onagri in Phrygia & Lycaonia præcipui. Pullis eorum, ceu præſtantibus ſapore, Africa gloriatur, quos laliſiones appellant.

Lallo, [βαυκαλάω] āre. Antiquum verbum; eſt (ut inquit Murmellius) Lac ſugere: vel, ut alii volunt, Lente lac trahere, aut Blande loqui more infantium. Perſ. 3. Sat. 18.
Et ſimilis regum pueris pappare minutum
Poſcis, & iratus mammæ lallare recuſas? Hieronymus accipere videtur de Nænia nutricum, quam infantibus occinunt potiſſimum quo ſomnum eis concilient. Verba ejus ad Lætam ſunt, Forſitan & laxis uberum pellibus mater, arata rugis fronte, antiquum referens mammæ lallare congeminet. Alii vocem eſſe, qua nutrix ad lactandum invitet, aiunt. Nobis Gallis inde *La* vox adhortantis eſt.

Lallus, i. m. Deus fuiſſe videtur, qui præeſſe næniis illis balbis, quas nutrices pueris occinunt, & pueros reddere cogunt, credebatur. Nulla enim litera eſt quam facilius ſonent pueri quam lambda: quinetiam ejus frequentia ſomnum inducebant. Auſonius Epiſt. 16. de filio Probi, v. 91.
Nutricis inter lemmata
Lallique ſomniferos modos. Turnebus Adverſ. 18. 34. Scalig. Auſon. Lect. 2. 21.

L A M

Lama, æ. f. [τέναγος] Aquæ collectio eſt, inquit Feſtus.
Lama eſt etiam Spina Indica, ex qua effluit maſtiche. Plin. 12. 17.

Lambero, āre. eſt, inquit Feſtus, Sciadere atque laniare. Plaut. Pſeud. 2. 4. 53.
Euge, pellepide Charine, ne mea ludo lamberas. Sic enim ex ſchedis veteribus reſtituit Turnebus. Verberari autem & vapulare ſe ſuo ludo ſervus dicit: eiſdem enim appetitur jocis, quibus laceſſiverat.

Lambo, bi, ĭtum, [λιχμάζω, λάπτω] ĕre. Lingere, lingua aliquid ſuaviter tangere, ut ſolent canes bibentes. Lucil. Sat. 23.
Jucundaſque puer qui lamberat ore placentas. [Vide annon & Diomedes meminerit. H. St. τὸ Lambero, puto, non Lambo.
Lambere cibos. Columel. lib. 8. cap. 17.
Lambunt muſcæ. Martial. lib. 14. 67.
Per tranſlationem, Cic. 5. Verr. 28. Voluſii aruſpicis & Cornelii medici, & horum canum, quos tribunal meum vides lambere.
Lambere, Tangere. Virg. 3. Æn. 574.
Attollitque globos flammarum, & ſidera lambit. Hyperbolice dixit.
Metaph. Alluere de fluminibus. Hor. 1. Carm. 22. 7.
— vel quæ loca fabuloſus Lambit Hydaſpes.

Lambens, entis. Partic. Ovid. 3. Met. 57.
Triſtia ſanguinea lambentem vulnera lingua.
Catellæ lambentes. Martial. 3. 82.

Lambĭtus, ûs. m. Aurel. Vict. de Orig. gentis Romanæ cap. 20. Lupam primo lambitu pueros deterſiſſe.

Lambito, [λαπτίζω] āre. frequent. Solinus cap. 25. Ægyptii canes e Nilo nunquam niſi curſentes lambitant.

Lamborus, i. m. Fluvius eſt Africæ apud Strabonem. [Niſi error eſt.

Lambrus, i. m. [Λάμβρος] Fluvius in Ciſalpina Gallia, quem Padus defert in mare Adriaticum, ut ait Plin. lib. 3. cap. 16. & 19. A quo,

Lambrani, orum. m. pl. [Λαμβρανοί] Accolæ. Suet. in Caſ. cap. 10. Per Lambranos & Tranſpadanos.

Lamella, V. LAMINA.

Digitized by Google

LAMENTOR, [ὀδύρομαι, θρηνῶ, κωκύω, ὀδύρομαι, ὀλοφύρομαι] ari. Voce querula, tristique oratione damnum ac dolorem testari: auctore Valla lib. 5. Cic. 1. de Orat. 245. Lapides mehercule omnes flere ac lamentari coegisset. Ter. Andr. 1. 1. 94.

Quæ tum mihi lamentari præter ceteras
Visa est.

Conqueri adversam fortunam, non lamentari decet. Pacuvius apud Cic. 2. Tusc. 50.

Lamentari, Lamentatione dignum aliquid monstrare. Cic. 1. Tusc. 75. Nam hæc quidem vita mors est, quam lamentari possem si liberet.

Passive & Impers. Apul. 4. Met. sub. fin. Mæretur, fletur, lamentatur diebus plusculis.

LAMENTANS, antis. Partic. Cic. 3. de Orat. 214. Matremne ut miseram, lamentantemque videam.

LAMENTĀTUS, a, um. Partic. [ὀδυρθείς, θρηνηθείς] ut,
Fata diu lamentata. Sil. lib. 13. 751.

LAMENTĀTIO, ōnis. f. [θρῆνος, ὀδυρμός] Ægritudo cum ejulatu, ut docet Cic. 4. Tusc. 18. Et lib. 1. 30. Sed illa lugubris lamentatio, fletusque mærens, ex eo est, quod, &c.

Mœsta lamentatio. Sen. Hippol. 7.

LAMENTATOR, ōris. m. Gloss. Gr. Lat. θρηνητὴς, Lugubris, lamentator. [Tollenda videtur distinctio. Etiam in Lat. Gr. Lamentator θρηνητής.

LAMENTATRIX, īcis. f. Scribon. de Pass. Christ. cap. 10. Vocare lamentatrices ad lamentum.

LAMENTARIUS, a, um. Adj. [θρηνώδης] Quod ingerit lamentationem. Plaut. Capt. 1. 1. 28. Quæ ædes, lamentariæ Mihi sunt. Antiquum.

LAMENTABILIS, e. [θρηνητὸς, μελέος] Dignum lamentatione. Virg. 2. Æn. 4.

Trojanas ut opes, &, lamentabile regnum
Eruerint Danai.

Carmen lamentabile. Stat. 5. Silv. 3. 1.
Comploratio lamentabilis. Liv. 3. 47.
Decus lamentabile. Stat. 11. Theb. 161.
Funera lamentabilia. Cic. 2. de Legib. 64. Posteaquam ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera & lamentabilia cœpissent, Solonis lege sublata sunt.
Gemitus lamentabilis. Cic. 2. Tusc. 57.
Tributum lamentabile. Ovid. 8. Met. 262.
Voce lamentabili deplorare. Cic. 2. Tusc. 32.

LAMENTA, æ. f. apud veteres, pro Lamentatione. Pacuvius Hermiona, Lamentas, fletus facere compendi licet. Nonius 2. 493.

LAMENTUM, i. n. [κωκυτὸς, θρῆνος] Quasi LAMENTAMENTUM. Ipsa lamentatio. Cic. pro Milon. 34. Sine cantu, sine ludis, sine exsequiis, sine lamentis, sine laudationibus, sine funere. Idem de Senect. 73. Solonis quidem sapientis elegium est, quo se negat velle suam mortem dolore amicorum, lamentisque vacare. [Sic lego. V. ELOGIUM.
Dedere se lamentis. V. DEDO.
Tecta fremunt lamentis gemituque. Virg. 4. Æn. 664.

LĂMIÆ, arum. f. pl. [λάμιαι] Mulieres quæ strygum instar, infantium sanguinem sugunt, sive ipsæ Stryges. Hor. de Arte Poet. 340.

Neu pransæ lamiæ puerum vivum extrahat alvo.

Philostratus in Apollonio ait Lamias a quibusdam larvas appellari, & lemures, esseque ad amorem & Venerem propensas: & carnes humanas, maximeque formosorum esurientes appetere, quæ libidinis cupiditate alliciant eos quos postea cupiant devorare.

Lamia etiam, Meretricis insignis nomen fuit. Et
Lamia, Animal est faciem prætendens muliebrem, ab inferiori parte pedes equinos habens.

Lamia cognomen nobilis familiæ Romanæ Æliorum, a Lamo Antiphatis patre, & Læstrygonum rege, qui Formiis regnavit, ortum habens. Hor. 3. Carm. 17. 1.

Æli vetusto nobilis ab Lamo. Hinc

LAMIANUS, a, um. Adj. ut, Horti Lamiani. Cic. 12. Att. 21.

LĀMĬNA, æ. f. [ἔλασμα, πλάξ] V. BRACTEA. Liv. 23. 19. extr. Et tria signa cum titulo laminæ æneæ inscripto, Manicium pro militibus, qui Casilini in præsidio fuerant, votum vovisse. Al. Laminæ. Cic. 2. de Legib. 58. Ad eam quum lamina esset inventa, & in ea scriptum, DOMINA MONETAS, ea causa fuit ædis hujus dedicandæ.

Fulva lamina, Aurea. Ovid. 11. Met. 124.
Mollis lamina. Ovid. de Nuce v. 95. ponitur hic pro Putamine, quo nuces involutæ sunt.
Argenti levis lamina. Ovid. 1. Fast. 208.
Ensis lamina distiluit. Ovid. 5. Met. 173.
Religare laminis & clavis. Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 10.

Laminæ, quarum mentio apud M. Tullium, 7. Verrin. 162. Ferreæ velut crustæ erant, quæ candefactæ admovebantur noxiorum corpori. Prudentius, passione Romani v. 486.

Nec sic inusta laminis ardet cutis,
Ut lebris atro felle venas excedit. Monuit Turnebus.

Admovere laminas candentes. Cic. 7. Verr. 162. Quid, quum ignes, candentesque laminæ, ceterique cruciatus admovebantur?

Metaph. Aurium laminas dixit Cæl. Aurel. Tard. 2. 1. & 14. Cartilagines intelligens.

Lamna, pro Lamina, apud Horat. in Carminibus legitur lib. 2. 2. 2. ad Salustium,

Nullus argento color est avaris,
Abdito terris inimice lamnæ
Crispe Salusti: nisi temperato
Splendeat usu. Ubi Porphyrio, Lamnam pro Rudi & infabricata materia posuit: per quod signat non libenter habere absconditas & sine usu pecunias. [V. quæ de hoc loco in dictione COLOR notavi.

Candente lamna ventres nepotum urere. Hor. 1. Epist. 15. 36.
Crepitante lamna audivit sonitum. Senec. Agamem. 9.

LAMNULA, æ. f. seu LAMINULA, dimin. Tertull. de Coron. cap. 12.

LAMELLA, æ. f. aliud dimin. [ἐλασμάτιον] Vitruvius lib. 7. cap. 3. Speculum argenteum tenui lamella ductum. Seneca De brevitate vitæ, cap. 12. pr. Majorem dierum partem in æruginosis lamellis consumit.

LAMELLŬLA, æ. f. aliud dimin. Petron. cap. 57. Glebulas emi, lamellulas paravi. i. e. Aurum & argentum. V. ibi Heins. & Burm. [Cui non concesserim Argentum, vel Aurum, non æque Signatum, ac In lamellas redactum hac voce intelligi. V. LAMINA.

LAMIUM, i. n. Urticæ genus: de quo Plin. lib. 21. cap. 15. Quæ innoxia est, morsu carens, lamium vocatur.

LAMIUS, V. LATMUS.

LAMPAGO, inis. f. Herba eadem quæ Saxifraga. Apul. de Herb. cap. 97.

LAMPAS, ădis. f. [λαμπάς, δᾳς, φανὸς] Græca dictio, quæ Candelabrum, vel Facem significat. In accusativo, Lampada facit. Virg. 9. Æn. 535.

Princeps ardentem conjecit lampada Turnus. Ter. Adel. 5. 7. 9.
— mitte hæc face,
Hymenæum, turbam, lampadas, tibicinas. Columel. lib. 12. cap. 18. Ferreis lampadibus ardentibus calefiunt.

Ænea lampas. Juven. 3. Sat. 285.
Clara lampas. Stat. 10. Theb. 121.
Coruscis lampadibus densum funale. Ovid. 12. Met. 247.
Igniferæ lampades. Lucret. lib. 2. 25.
Vacant igne lampades. Ovid. 3. de Pont. 3. 60.
Lampas, pro Luce, vel splendore: ut, Lunaris lampas. Stat. 10. Theb. 277.
Phœbea lampas, Sol. Virg. 4. Æn. 6.
Rutilantem attollens lampada Titan. Sil. lib. 12. 648.
Prima lustrabat lampade terras Orta dies. Virg. 7. Æn. 148.

Lampas, Genus facis in cælo apparens. Plin. lib. 2. cap. 26. Duo genera faciunt: lampades vocant plane faces: alterum bolidas: quale Mutinensibus malis visum est. Vulgus Faces ardentes, vel lanceas ignitas vocat.

Lampada cursu tradere, proverbialis metaphora, pro eo quod est, Partes suas quasi successione in alium atque alium transferre. Lucret. lib. 2. 77.

Et quasi cursores vitai lampada tradunt. De animantibus agit, quæ successione propagantur, vita per vices ab aliis in alia transfusa. Eodem pertinet Persianum illud 6. Sat. 61.

Qui prior es, cur me in decursu lampada poscis? Sumta est metaphora a lampadum certamine, quod Athenis celebratum fuit Festis Panathenæorum, Promethiorum, & Vulcanaliorum; in quo certamine Primus facem dabat secundo, secundus tertio; & similiter omnes donec currentium numerus impleretur. V. Aristoph. Scho. Ran. Pausan. in Attic. p. 30. Wech. & Vet. Interp. Pers. Sat. 6. v. 61. Victor. & Ursin. ad Varr. de R. R. 3. 16.

LAMPĂDA, æ. f. Idem quod Lampas. Plaut. Cas. 4. 4. 16. Tene hanc lampadam. conf. Priscian. p. 758. In emendatis codd. Lampadem exstat.

LAMPADARIUS, i. m. Qui fert lampada, aut Qui eam accendi curat. V. l. fin. C. de divers. off.

LAMPĂDIAS, æ. m. [λαμπαδίας] Cometæ genus. Plin. 2. 25. Lampadias ardentes imitatus faces.

LAMPADO, ōnis. m. Bulbus. Th. Priscian. de Diæt. cap. 10. Bulbi, id est lampadones desiccativi sunt.

LAMPETIA, æ. f. [Λαμπετίη] fuit Solis filia ex Neæra, sororque Phaetusæ. Hæ transeunte Ulysse armenta custodiebant, ut videbimus in dictione PHAETUSA. V. Ovid. 2. Met. 349.

LAMPETO, Amazonum regina. Justin. 2. 4.

LAMPĔTRA, æ. f. Piscis genus a lambendis petris nomen sortita. Hunc piscem nonnulli Murænam vocant. Perottus. V. MUSTELA.

LAMPĒUS, i. m. [Λαμπεῖος] Mons est Arcadiæ, teste Plin. lib. 4. cap. 6.

LAMPĪA, æ. f. [Λαμπεία] Mons est Arcadiæ idem, pars Erymanthi, cujus meminit Stat. lib. 4. Theb. 290.

— credensque jugis Lampia nivosis. Al. Lampea.

Est item, Oppidum Arcadiæ ejusdem nominis apud Lactantium. [Apud Stephanum Λαμπεία & Ethnicum Λαμπειάτης, nisi error est.

LAMPON, onis. m. [Λάμπων] Panchates, Pelorus, & Campsasos, nomina sunt equorum apud Sil. 16. 334. De Lampone scribit hoc modo,

Evolat ante omnes, rapidoque per aera cursu
Callaicus Lampon fugit, &c. Interpretatur Candidus vel Splendidus.

Fuit & Lampon, Sacrificus vates, per anserem velut avem auguralem jurare solitus. Erasmus in proverbiis, ex Suida.

LAMPRIDIUS, i. m. (Ælius) Historicus tempore Constantini M. a quo descriptas habemus vitas quatuor Imperatorum. V. Voss. de Hist. Lat. 2. 7.

LAMPSACIUS, i. m. Filius fuit Cilicis, eique successit in regno, ut auctor est Paulus & Theodontius antiquissimi scriptores apud Bocatium lib. 2. cap. 48.

LAMPSĂCUM, i. n. [Λάμψακος] ante Pityusa vocata, civitas est Bithyniæ in Hellesponto, nomen a splendore tractum. Nam λάμπω, idem est quod splendeo. Strabo urbem clarissimam nobili portu esse ait, & templo Matris deum insignem, lib. 13. V. Cic. 3. Verr. 63.

LAMPSACUS, i. f. vel Græca terminatione LAMPSACOS, Idem. Valer. Flac. 2. Argon. 623. — transmissaque puppi
Lampsacus, &c.

LAMPSACENUS, a, um. Adj. [Λαμψακηνὸς] Unde Charon historicus, & Adimanthus, & Anaximenes, & Metrodorus Epicuri sodalis, Lampsaceni dicti. Ipsum etiam Epicurum Lampsaceni dicunt diu Lampsaci versatum. Strab. lib. 13.

LAMPSACIUS, a, um. Idem quod Lampsacenus, ut Lampsaciæ puellæ. Martial. lib. 11. 52. De Titio,

Tanta est quæ Titio columna pendet,
Quantam Lampsaciæ colunt puellæ.

Versus Lampsacius, pro Salaci & impudico. Martial. lib. 11. 17. Ad lectores,

Nam mea Lampsacio lascivit pagina versu.

LAMPSĀNA, æ. f. [Λαμψάνη Diosc. 2. 142.] Olus silvestre. V. LAPSANA.

LAMPȲRIS, idis. f. [Λαμπυρίς] Genus vermis, de quo sic Plin. lib. 11. cap. 28. Lucent ignium modo noctu, laterum & clunium colore lampyrides, nunc pennarum hiatu refulgentes, nunc vero compressu obumbratæ, non ante matura pabula, aut post desecta conspicuæ.

LĀMUS, i. m. Equus generosus apud Sil. 16. 474.

Tum Lamus & Sicoris proles bellatrix Iberæ.

Lamus etiam filius Herculis ex Omphale. Ovid. 9. Epist. 54.

LĀMȲRUS, i. m. Lacertorum genus. Plin. lib. 32. cap. 11. Inter Pisces refertur in Ovid. Fragm. Halieut. v. 120. [Quasi non & Plinius de Lacertis piscibus loquatur. V. LACERTUS.

LAMYRUS, Filius fuit Herculis ex Iole Eurytii regis filia. Bocatius.

Digitized by Google

LĀNA, æ. f. [ἔριον, ἔρια, εἶρος, πόκος, λάχνη] Vellus, quo oves potissimum vestiuntur. Hanc a Laniando dictam putant quidam, ut Vellus a vellendo. Laniare enim, Scindere est: scinditur enim nunc lana, quæ velli quondam solebat. Cic. 2. de Orat. 277.

Quando ad me venis cum tua colu & lana? Ex quodam poeta.

Globus lanæ Hor. 1. Epist. 13. 14. al. rectius Glomus. q. V.
Mollis lana. Virg. 2. Georg. 120.
Pectita lana. V. Pectitus in PECTO.
Sordida lana. Ovid. 3. de Arte Am. 222.
Succida lana. Juven. 5. Sat. 24. V. SUCCIDUS.
Tincta murice lana. Ovid. 1. de Arte Am. 251.
Tonsæ lanæ. Hor. 3. Carm. 15. 14.
Carpere lanam. V. CARPO.
Ducunt lanas aut stamina pollice versant. Ovid. 4. Met. 34.
Excolere rudes lanas. Ovid. 2. de Arte Am. 220.
Facere lanam. Lucret. lib. 5. 1353. unde Lanificium.
Fucare Virg. 2. Georg. 465.

Alba nec Assyria fucatur lana veneno.

Glomerabat rudem primos lanam in orbes. Ovid. 6. Met. 19.
Invertere albentes lanas murice. Sil. lib. 16. 569.
Involvere niveam pensis lanam. Claud. 1. in Eutrop. 276.
Medicata lana fuco. Hor. 3. Carm. 5. 28.
Mentiri varios discet lana colores. Virg. 4. Ecl. 42.
Mollire lanam. Ovid 3. Fast. 817.
Tingebat bibulas murice lanas Ovid. 6. Met. 9.
Trahere lanam. Juven. 2. Sat. 54.
De lana caprina rixari. Hor. 1. Epist. 18. 15. est De nihilo contendere. V. Adagia Erasmi.
Lana non tantum de ovibus dicitur, sed de aliis etiam quibusdam animalibus & arboribus. Ulpian. in l Si cui lana. §. Lana leg. ff. De legatis & fideicom. 3. Lana legata etiam leporinam lanam, & anserinam, & caprinam credo contineri, & de ligno, quam Græci ἐριόξυλον appellant.

LANŬLA, æ. f. dimin. Cels. lib. 7. cap. 27. ſpr. Tenuesque caruncolæ lanulis similes.

LANARIUS, i. m. [ἐριουργός] Qui lanam curat. Plaut. Aul. 3. 5. 34.

Stat fullo, phrygio, aurifex, lanarius. Et Inscript. apud Reines. Class. 11. n. 96.

M. SILANO. M. L. SYRO.
LANARIO. Gloss. Gr. Lat. Ἐριουργός, Lanarius.

LANĀRIS, e. Adj. [ἐριοφόρος] Quod lanam gerit. Varr. 2. de R. R. cap. 9. Nos qui pascimus pecus lanare.

LANĀTUS, a, um. Adj. [λαχνήεις, μαλλωτός] Quod lanam habet. ut, Lanatum pecus. Columel. lib. 11. cap. 2.
Oves lanatæ. Columel. lib. 7. cap. 3.
Pelles lanatæ. Columel. lib. 6. cap. 2.
Vites lanatæ, Amineæ dictæ, quod canescant lanugine. Columel. lib. 3. cap. 2.
Compar. ut, Lanatiore canitie folia. Plin. lib. 21. cap. 20.
Verum enimvero qui dixit Deos pedes lanatos habere, verissime dixit. Lento enim gradu & insono vestigio ad sontes puniendos progrediuntur. Beroald. in principio Comm. in Titum Vespasianum Suetonii. Sed puto potius Laneos pedes dictum fuisse. H. St.

LANĒSON, i. n. Vestimenti genus ex lana succida confectum. Festus.

LANEUS, a, um. Adj. [ἐρεοῦς] Quod ex lana est. Plaut. Mil. 4. 4. 42.

Causiam habeas ferrugineam, culcitam ob oculos laneam.

Infula lanea. Virg. 3. Georg. 487.
Latusculum laneum, i. e. Latus lanæ instar mollissimum. Catul. ad Thallum, 23. 10.
Pallium laneum. Cic. 3. de Nat. Deor. 83.
Tracta lanea, pro Laneis liciis, vel Laneis pannis, vel potius pro Lanæ glomis reperimus. Varro apud Non. 3. 247. Etiam suis manibus lanea tracta ministrasset Infectori. Turnebus. Mercer. Impectori.
Vitta lanea. Propert. lib. 3. 6 30.
Laneus lupus, Piscis. Martial. lib. 13. 89.

Laneus Euganei lupus excipit ora Timavi. Lupum piscem vocat Laneum, ob vicinos montes Euganeos (circa hos enim Timavus in mare effunditur) abundantes pecore lanas mollissimas ferente. [Languidos forte scribendum.

LANESTRIS, e. Adj. Laneus. Vopisc. Aureliano cap. 29. Lanestre pallium.

LANŌSUS, a, um. [δασύμαλλος, εὔερος] Lana abundans. Columel. lib. 7. cap. 3. Eliges bimam, vasti corporis, cervice prolixa, prolixi villi, nec asperi, lanosi & ampli uteri. V. LANA.

LANOSITAS, ātis. f. Tertull. de Pallio cap. 3. Muscosæ lanositatis conchæ.

LANITIA, æ. f. Laberius apud Non. 3. 133. Mollis e lanitia Attica vestis.

LANITIES, ēi. f. Idem. Tertull. adv. Marc 2. 3.

Sed quia lanities renovata hæc corpora vestit. conf. LANITIUM.

LANITIUS, a, um. Adj. Arnob. 5. p. 174. Custos gregis lanitii.

LANITIUM, sive LANICIUM, i. n. [ἐριουργία, ταλασιουργία] dicitur, sicut a Fuga, Effugium; teste Servio. Virg. 3. Georg. 384.

Si tibi lanicium curæ, &c. Plin. lib. 6 cap. 17. Primi sunt hominum, qui noscantur, Seres, lanicio silvarum nobiles, perfusam aqua depectentes frondium canitiem. [V. loc. Colum. in LANUGO.
Lanicium, non tam Curam lanæ significat, quam lanati pecoris, ut ex Arnobio apparet sic scribente lib. 1. Nunquid in culpa natura est, quod laniciis extulit importunissimam belluam? Iterum, Lanicia curent vestra numerosis foetibus multiplicari. Turneb. 15. 21.

LANIFĬCIUM, i. n. [ταλασιουργία] Lanæ opificium. Columel. lib. 12. in Procem. Nunc vero quum pleræque sic luxu & inertia diffluant, ut ne lanificii quidem curam suscipere dignentur. Et Apul. 9. Met. p. 219. Ego misera, & pernox & perdia, lanificio nervos meos contorqueo.

LANIFĬCUS, a, um. Adj. [ἐριουργός, ταλασιουργός, ἐριοπόκος] Qui lanæ artem exercet. Martial. lib. 6. 58.

Si mihi lanificæ ducunt non pulla sorores
Stamina, nec surdos vos habet ista deos.

Artis lanificæ doctissimus. Claud. 2. in Eutrop. 382.
Manum lanificam imponere pensis. Tibul. lib. 2. 1. 10.
Lanificus, cum genitivo; ut, Staminis albi Lanificæ. Juven. 12. Sat. 65. de Parcis [Potest tamen & aliter construi, ut ad v. Pensa scil. genitiv. referas.

LANĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. [ἐριοφόρος] Quod lanam fert. Plin. lib. 13. cap. 14. Æthiopis Ægypto contermina insignes arbores non fere habet, præter laniferas. V. LANA.

LANĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. [ἐριοφόρος] Idem. Plin. lib. 12. cap. 10. Ejusdem insulæ excelsiore suggestu lanigeræ arbores alio modo quam Serum.
Greges lanigeros agitare. Virg. 3. Georg. 287.
Oves lanigeræ. Virg. 3. Æn. 660.
Pecus lanigerum. Accius apud Cic. 1. de Divin. 44.
Pecudes lanigeræ. Virg. 3. Æn. 642.
Vellus lanigerum. Ovid. 18. Epist. 144.
Laniger Absolute, pro Ove. Phæd. 1. 1. 6.
Effœtus laniger annis. i. e. Aries. Ovid. 7. Met. 312.

LANIPENDIA, æ. f. Quæ lanam pendet & distribuit. L. 33. ff. de donat. inter vir.

LANIPENDIUS, i. m. Σταθμοῦχος ἐρίων. Gloss. Lat. Græc.

LANITONDIUM, i. n. Commentator Horatii in edit. Cruquii 254. col. prior. H. St. Verba ejus ad Epod. 2. 16. hæc sunt, Nam oves æstate lanitondium patiuntur.
Sic & Lanitonsorem dicas licebit.

LĀNŌCŬLUS, i. m. Qui lana vitium oculi tegit, inquit Festus. conf. Casaub ad Suet. Domit. cap. 17.

LĀNŪGO, ĭnis. f. [ἴουλος, χνοῦς, λάχνη] Tenera pilatio, a lanæ similitudine, qualis in adolescentium genis, & in pomis quibusdam cernitur. Columel. lib. 3. cap. 2. Lanatam quoque Amineam quidam maxime probant: quæ hoc vocabulum non ideo usurpat, quod sola ex omnibus Amineis, verum quod præcipue canescit lanugine. Martial. lib. 2. 115.

Dum nulla teneri sordent lanugine vultus. De Barba prima.

Comæ graciles instar lanuginis. Ovid. 1. Amor. 14. 23.
Fuscante tamen lanugine malas. Lucan. lib. 10. 135.
Nova lanugo. Ovid. 5. Fast. 173.
Primæ lanuginis ætas. Ovid. 15. Epist. 85.
Primæ lanuginis anni. Propert. lib. 3. 7. 59.
Rara lanugo. Plin. lib. 8. cap. 37.
Ridens lanugo. Claud. in Cons. Prob. & Olyb. 70.
Rosea lanugine malæ. Stat. 9. Theb. 703.
De Fructu & Arboribus dicitur; ut, Mala cana tenera lanugine. Virg. 2. Ecl. 51.
Frondium lanugine vestiri. Plin. lib. 7. cap. 2.
Molli lanugine abundans herba. Lucret. lib. 5. 815.
Lanugo, pro Scobe. Columel. lib. 4. cap. 29. Nulla interveniente lanugine, quam excitabat antiqua terebra.

LANUGĬNEUS, a, um. Adj. Apul. de Herb. cap. 62. Floccosis vel lanugineis adnationibus.

LANUGINŌSUS, a, um. Adj. [χνοώδης] Plin. lib. 22. cap. 20. Est & alia similis, pseudanchusa ob id appellata, a quibusdam vero enchusa, aut doris, & multis aliis nominibus, lanuginosior & minus pinguis.

LANARIA, æ. f. [ἐριώδης] Herba. Plin. lib. 24. cap. 18. Herba lanaria ovibus jejunis data, lactis abundantiam facit. Vulgus cottonariam vocat, quæ eadem est cum gnaphalio Dioscoridis. conf. Columel. 11. 2.

LANARIS, LANARIUS, LANATUS, V. LANA.

LANCEA, æ. f. [λόγχη] a latitudine ferri dicta est, vel quia Græce λόγχη dicitur. Teli genus longissimum. Hispanica dictio est, non Latina, ut Gell. ait lib. 15. cap. 30. extr. ex Varrone. Hanc olim Luculli Lucullеam appellarunt. Festus, Lancea a Græco dicta, quam illi λόγχην vocant: λόγχη enim hasta, & λογχίμος satelles. Plin. lib. 15. cap. 30. Tacit. 3. Hist. 27. extr. Disjectam fluitantemque testudinem, lanceis, contisque scrutantur, donec, soluta compage scutorum, exsangues aut laceros prosternerent.
Felix lancea. Lucan. lib. 6. 190.
Lancea, i. e. Spiculum venabuli vel jaculi, inquit Budæus.

LANCEARIUS, i. m. [λογχοφόρος] Qui lanceam gerit. Budæus, Lancearii sunt ex Tranquillo qui nunc vulgo picarii, i. e. Spiculari dicuntur. V. Ammian. 21. 13. & 31. 33.

LANCEŎLA, æ. f. dimin. Capitol. Maxim. Jun. cap. 4. Lanceola fissa est fulmine.
Est etiam Planta, quæ & Plantago minor, Tabernæm. p. 1111. Hinc,

LANCEOLATUS, a, um. Adj. ut, Plantago lanceolata, l. c. V. etiam Macer. 2. 3. 5.

LANCEO, āre. Lanceam mittere. Tertull. adv. Marc. 3. 13. Qui ante norint lanceare quam lancinare. conf. Idem adv. Judæos cap. 9.

LANCEĀTUS, a, um. Adj. [λογχωτός] Lancea armatus.
Lanceatus, Partic. Ictu lanceæ percussus. Firmicus, Quicunque habuerunt horoscopum in XXI parte Tauri, lanceati moriuntur.

LANCĬNO, [σπαράττω, νύττω] āre. Ferire, lacerare. Plin. lib. 11. cap. 34. Est & volucre canibus peculiare suum malum, aures maxime lancinans, quæ defendi morsu non queunt.

LANCINATUS, a, um. Partic. Translate, utitur Catull. 27. 15.

Paterna primum lancinata sunt bona. Adde Senec. de Ira 1. 2.

LANCINATIO, ōnis. f. apud Celsum. [Modo ut exstet apud Celsum.

LANCINATOR, ōris. m. Qui lancinat. Prudent. Romanu v. 1057. Lancinatores gregum.

LANEUS, V. LANA.

LANGA. æ. f. Genus animalis, quod alii Languriam vocant, quam dicunt circa Padum inveniri. Plin. lib. 37. cap. 2. ubi de Lyncurio lapide. Alii dixere langurium, & esse in Italia bestias langurias. Zenothemis langas vocat easdem, & circa Padum iis vitam affirmat.

LANGĪA, æ. f. Fons est in Nemea silva Arcadiæ, ut indicat Stat. lib. 4. Theb. 728. Ea hoc refectus fuit Argivus exercitus ad Thebas vadens, quum graviter sitisset.

LANGUEO, ui, [ἀσθενέω, ἀκηδιάω] ēre. Deficere, infirmum esse, dissolvi. ut,
Artus confecti languent. Lucret. lib. 3. 960.
Corpora langoent tristi morbo. Virg. 4. Georg. 252.
Cor languens. Catull. Argon. 62. 99.
Gratia languet. Sil. lib. 17. 361.
Ictus languens. Lucan. lib. 3. 687.
Jubar lunæ nimbosum languet. Stat. 12. Theb. 305.
Manu languenti tenere aliquid. Ovid. 12. Met. 318.
Membra languentia. Lucret. lib. 6. 797.
Vires in corpore languent. Ovid. 1. de Pont. 4. 3.
Vox languens. Cic. 1. Off. 133.

Langue.

Digitized by Google

Languere e via. Cic. 1. Philipp. 12.
Incitat languentes vis sonorum, & excitatos languere facit. Cic. 2. de Legib. 38.
Languere, Timidum esse. Sallust. Catil. cap. 52. 18. Si paulum modo vos languere viderint, jam omnes feroces aderunt. [Exponendum erat, Remissius agere, Remittere curam.
Languere, Otio torpere & marcere. Cic. in Pison. 82. Nec despero tamen (quanquam languat juventus, nec perinde atque debebat, in laudis & gloriæ cupiditate versatur) futuros aliquos qui abjectum hoc cadaver, Consulatibus spoliis nudare non nolint.
Languere otio. Cic. 1. de Nat. Deor. 7. Nam quom otio langueremus, & is esset Reip. status, &c.

Languesco, [illegible] ĕre. Languere incipere. Virg. 9. Æn. 435.
> Purpureus veluti quom flos succisus aratro
> Languescit moriens.

Cic. 4. de Fin. 65. Hebes acies est cuipiam oculorum, corpore alius languescit.
Lumina languescunt morte. Catull. Argon. 62. 188.
Languescere, Invalidum, tepidum, seu otiosum fieri. Cic. in Caton. 28. Orator metuo ne languescat senectute.
Cupido languescit: h. e. Minuitur. Plin. Epist. 2. 20. pr.
Languescente colore in luteum. Plin. lib. 27. cap. 13.

Languidus, a, um. Adj. [illegible] Quod languet.
Languidus vino, vigiliisque. Cic. 5. Verr. 31. Et in Catil. 2. 20. Vino languidi, confecti cibo, sertis redimiti.
Aura languida. Ovid. 2. de Pont. 1. 2.
Auctoritas languida patrum facta est. Plin. lib. 15. cap. 29.
Cassis languida. Martial. lib. 5. 24.
> Hermes casside languida timendus.

[De gladiatore in quovis genere pugnæ nobili. Forte Cuspide languida scripsit, & Gladium lassi ac jam pugna defatigati intellexit.
Cervix languida. Stat. 10. Theb. 300.
Colore languido herba in candidum vergente. Plin. lib. 12. cap. 12.
Conviva languidus. Hor. 2. Serm. 4. 39.
Ictus languidus, cui Creber opponitur, Plin. lib. 11. cap. 37. De pulsu arteriarum.
Ignis languidus. Plin. lib. 34. cap. 8.
Lumina languida. Catull. Argon. 62. 220.
Pecus tarda & languida. Cic. 2. de Fin. 39. Ut tardam aliquam & languidam pecudem, ad pastum &c. ortum esse voluerunt.
Quies languida. Virg. 12. Æn. 908.
Compar. Alienior & languidior homo. Cic. 1. Quint. frat. Ep. 2. extr. Si qui antea aut alieniores fuerant, aut languidiores, nunc horum odio se cum bonis conjungunt.
Ira languidior indies. Plin. Epist. 9. 13. 4.
Semina nequitiæ languidiora facit. Ovid. 3. Amor. 4. 10.
Vina languidiora, Vetustata leniora. Hor. 3. Carm. 21. 7.

Languide, Adv. [illegible] Cunctanter, negligenter, otiose. Columel. lib. 11. cap. 1. Hoc igitur custodire oportet villicum, ne statim a prima luce familia cunctanter & languide procedat. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 27.
Compar. Plin. 37. 7. Qui languidius & lividius lucent.

Languidŭlus, a, um. [illegible] Adj. dimin. ut, Somni languiduli. Catull. Argon. 62. 331.
Coronæ languidulæ. Quintil. lib. 8. cap. 3.

Languor, ōris. m. [illegible] proprie est Defectus virium, & succi naturalis. Poetæ fere pro Morbo ponunt.
Aquosus languor, Hydrops. Hor. 2. Carm. 2. 15.
Discedit languor a corpore. Ovid. 20. Epist. 3.
Habet perpetuus corpora languor. Ovid. 3. Trist. 8. 24.
Inhærere animum languore. V. INHÆREO.
Perfusus multis langouribus. Catul. in Camerium, 53. 31.
Solutus molli languore. Ovid. 11. Met. 648.
Soluta membra languore. Ovid. 12. Met. 618.
Languor, ad animum quandoque transfertur, pro Debilitate, defectu, torpore, inertiaque. Cic. 1. Off. 123. Nihil autem magis cavendum senectuti, quam ne languori se desidiæque dedat. Idem 14. Att. 6. Vides languorem bonorum.
Languor, Lassitudo. Plaut. Asin. 3. 2. 28.
> Ubi sæpe ad languorem tua durius dederis octo
> Validos lictores, ulmeis affectus lentis virgis.

Languitūdo, inis. & **Languitas**, ātis. f. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Ægrimonium, Morbus, Languitudo, Languitas.

Languefăcio, ĕre. Cic. 2. de Legib. 38. Languefacit excitatos. Al. Languere facit.

Languificus, a, um. Languere faciens. ut, Leo languificus. Auson. Ecl. p. 558.

Langurium, i. n. Electri species ex langis sive languriis factum. Plin. lib. 37. cap. 2. V. LANGA.

Lanicium, **Lanifer**, **Lanificium**, **Lanificus**, **Laniger**. V. LANA

Laniarium, **Laniarius**, **Laniatio**, **Laniatus**, **Laniena**, **Lanignus**, **Lanio**, **Lanionius**, **Lanista**, **Lanistitius**, V. LANIUS.

Lănius, i. vel **Lănio**, ōnis. m. [illegible] Qui carnes in carnario vendit. A laniandis pecoribus, quod ea concidat, lanietque. Ter. Eun. 2. 2. 26.
> Concurrunt læti mihi obviam cupedinarii, cetarii, lanii,
> Coqui, &c.

Martial. lib. 6. 64.
> Omnia crudelis lanius per compita portat.

Instrumentum lanionis. Paulus JCt. l. 18. pr. ff. de Instruct. V. Olaum Borrich. in Voss. Cogitat. p. 152.

Laniēna, æ. f. [illegible] Officina in qua fiunt & venduntur carnes. Plaut. Epid. 2. 2. 15.
> Per myropolia & lanienas, circumque argentarias.

Adde Tertull. de Anima cap. 33.
Est etiam Actus ipse laniandi; unde Medicorum sectio, Laniena Hippocratica a Prudent. dicitur Roman. v. 498.

Lanea, æ. f. Idem quod Laniena. Liv. lib. 44. cap. 16. extr. Laneasque & tabernas conjunctas in publicum emit. Sed in emendatis libris extat Lanienasque.

Lanionia, a, um. Adj. ut ab Abiete Abiegnum, a Larice Larignum, sic a Lanio Lanienum pro Lanionio veteres formarunt. Varro, Hoc intervallo primum forensis dignitas crevit, atque ex tabernis lanienis argentariæ factæ. Hæc ex Non. 12. 55. conf. Turneb. Advers. 14. 19.

Laniōnius, a, um. [illegible] Adj. Quod ad lanium pertinet. Unde Lanioniæ mensæ, in quibus scinditur caro. Suet. in Claud. cap. 35. Carnificem statim acciri cum machæra, mensaque laniona flagitavit. V. ibi Casaub.

Lanio, [illegible] āre. Discindere. Liv. 9. 1. Placari nequeant, nisi hauriendum sanguinem, laniandaque viscera nostra præbuerimus.
Laniare dentibus hostem. Liv. 22. 51. extr.
Amictus tenues laniavit. Ovid. 4. Met. 104.
Capillos laniare. Ovid. 9. Met. 154.
Carnem laniare dicitur lanius. Paul. in l. Quum de lanionis. in princip. ff. De fund. instruct.
Corpus laniare. Ovid. 4. Fast. 238.
Crinem laniare. Ovid. 2. Met. 350.
Membra sua laniare. Ovid. 14. Met. 195.
Mundum laniant venti. Ovid. 1. Met. 60.
Tunicam laniare. Ovid. 2. de Arte Am. 171.

Laniātus, a, um. Partic. [illegible] ut, Capillos laniata. Ovid. 12. Epist. 157.
Classis laniata. Ovid. 7. Epist. 175.
Genas laniata. Virg. 12. Æn. 606.
Sinus laniata Clymene. Ovid. 2. Met. 335.

Laniātus, ūs. m. [illegible] Cic. 1. Tusc. 104. Quid igitur mihi ferarum laniatus oberit nihil sentienti? Plin. lib. 8. cap. 40. Laniatuque & latratu adactum, ut cogeretur fateri scelus.

Laniatio, ōnis. f. Senec. de Clem. 2. 4. In cædes hominum ac laniationes pervenit.

Laniarius, i. m. Idem quod Lanius. Vet. Inscript. apud Gruter. p. 1035. n. 4. C. NIGIDIVS. PRIMVS. LANIARIVS. SIBI &c.

Laniarium, i. n. [illegible] pro Laniena. Varr. 2. de R. R. cap. 4. Quis enim nostrum fundum colit, quin sues habeat, & qui non audierit patres nostros dicere, ignavum & sumptuosum esse, qui succidiam in carnario suspenderit potius ab laniario, quam ex domestico fundo. [Subaudi Petitam, vel Emptam, nec dubita, quin Ablativus sit a nominativo Laniarius, i. m. Sic Cic. in Pison. 67. Panis & vinum a propola.

Lănista, æ. m. [illegible] Magister & institutor gladiatorum: sub cujus dominatu, & quo hortante homines gladiaturam exercent, atque in mutuam necem ruunt. Hic Gladiator alias dicitur. [V. infra Isid.] Hi familias habebant domi ad gladiaturam exercendam: quas instituere, & mox paratas vendere solebant munerariis. Juven. 3. Sat. 158.
> Hic plaudat nitidi præconis filios, inter
> Pinnirapi cultos juvenes, juvenesque lanistæ.

Lanista, Gladiator, id est Carnifex Tusca lingua appellatus, a Laniando scilicet corpora. H. St. ex Isidor. lib. 10 litt. L.
Translate. Cic. 13. Philipp. 40. Quod spectaculum adhuc ipsa fortuna vitavit, ne videret unius corporis duas acies, lanista Cicerone dimicantes. Hic per translationem accipitur, teste Budæo. q. d. Instigante Cicerone. V. etiam Liv. 35 33.
Lanistæ avium dicti sunt a Columel. lib. 8. cap. 2. Qui aves certaminibus præparabant. [Ex instituto Græcorum. Videatur Beroald. in Suet. Cæs. cap. 26.

Lanistitius, a, um. Adj. ut, Lanistitia familia. Petron. Fragm. Tragur. cap. 45.

Lanivium, sive **Lanuvium**, i. n. [illegible] Dianæ lucus, id est Artemisium (sic enim vocant) a sinistra viæ regione, ex Aricia ad Arecinam viam conscendentibus: quod templum nominant ædificium Tauricæ. V. Ovid. 6. Fast. 59. [Hæc ex Thes. Lips. Apud Ovid. tamen Oppidum ipsum Lanuvium intelligitur, Junonis Sospitæ templo inclytum.
Lanuvium [illegible] Municipium Latii ex Cic. Miloniana notissimum. de quo Ptol. lib. 3. cap. 1.
Lanuvium, i. n. pro Obscœna mulierum parte, velut quodam lanitio vel lanugine hirta. Propertius, 4. 9. 20.
> Lanuvii ad portas, hei mihi solus eram.

Hic enim, etsi ad nomen municipii, quod Lanuvium vocabatur, respexit, tamen mulierum pudenda intellexit. Turnebus. V. Broeckh. ad l.

Lanuvinus, a, um. Adj. [illegible] ut, Ager Lanuvinus, apud Hor. 3. Carm. 27. 3.
Ater Lanuvinus. Catull. in Egnatium, 37. 18. Adde Cic. 9. Fam. 22.

Lanoculus, **Lanositas**, **Lanosus**, **Lanugineus**, **Lanuginosus**, **Lanugo**, V. LANA.

Lanuvium, V. LANIVIUM.

Lanx, lancis. f. [illegible] Vas latum & profundum, minus excavatum quam patinæ. a Latitudine dictum, ut quidam putavere. Vas escarium in quo caro tam tosta, quam elixa conditur, mensæque infertur. Plaut. Amphit. 4. 2. suppos. 3. 21.
> Interea dum isti certant, in popinam divertendum est mihi:
> Lances detergam omnes, omnesque trullas hauriam.

Cic. 6. Att. 1. Lancibus & splendidissimis canistris, olusculis nos soles pascere.
Cælata lanx. Ovid. 3. de Pont. 5. 20.
Cavatæ lances. Martial. lib. 11. 32.
Grandis lanx. Ovid. 4. de Pont. 8. 40.
Pandæ lances. Virg. 2. Georg. 194.
Quadratæ lances. Ulpian. l. Quum aurum. ff. de aur. & argent. &c. legat.
Rotundæ lances. Hor. 2. Serm. 4. 40.
Lances, Trutinas, seu Stateras dici certum est apud antiquos, quod ad lancium formam factæ essent & excavatæ. Unde Bilances dictæ sunt, Quæ duas lances habent. Cic. 5. de Fin. 91. Virtutis autem amplitudinem quasi in altera libræ lance ponere.
Gemina jussum suspendere lance. Pers. 4. Sat. 10.

Lanx

Digitized by Google

Lanx etiam Vas fuit facrificiis dicatum. Aufon. Monofyll. v. 104.

Turibula, & pateræ, quæ tertia vafa deûm? lanx. Virg. 2. Georg. 192.

Hic laticis; qualem pateris libamus & auro,
Inflavit quum pinguis ebur Tyrrhenus ad aras,
Lancibus & pandis fumantia reddimus exta. Lancibus, inquit Servius, Pandis: aut Patalis, aut extorum pondere curvatis. Reddi autem dicebantur Exta, quum probata & elixa aræ fuperponebantur. Vulgus Offerre dicit.

Lanx Satura, V. SATURA.

LANCULA, æ. f. dimin. Vitruv. 10. 8. Cum enim anfa propius caput, unde lancula pendet, &c. de Trutina loquens.

LANCICULA, æ. f. aliud dimin. Arnob. lib. 2. p. 59. Trulla, lancicola, candelabrum.

L A O

LĀŎCŎON, ontis. m. [Λαοκόων] fuit Priami regis filius, ut nonnullis placet, Thymbræi Apollinis facerdos, qui immiffis draconibus, ob admiffum piaculum, una cum filiis fuis interemptus eft. V. Virg. 2. Æn. 41.

Laocoon ardens fumma decurrit ab arce, &c.

LĀŎDĂMAS, [Λαοδάμας] Halius & Clytoneus, filii fuere Alcinoi regis & Aretes.

LĀŎDĂMĪA, æ. f. [Λαοδάμεια] Protefilai, qui primus ad Trojam occubuit, uxor, quæ cum nuntium mortis ejus accepiffet, optavit ut umbram ejus videret, votique compos facta, ejus viri umbræ apparentis amplexa exfpiravit. Volater. V. Ovid. 13. Epift. Serv. ad 6. Æn. 447.

Fuit & Laodamia, Bellerophontis filia, quæ a Jove compreffa, ut ait Homer. 6. Iliad. 195. Sarpedonem dium edidit. Quare Diana iram, Laodamiæ mortem attulit. Vide apud Catul. Epig. ad Mallium 66. 74.

LĀŎDĬCE, vel (ut nonnulli legunt) LAODŎCA, es. f. [Λαοδίκη] Homero auctore, Una filiarum Priami formofa, quæque Helicaoni Antenoris regis Thraciæ filio nupfit.

Altera fuit, eodem tefte, Il. 9. 145. Agamemnonis ex Clytemneftra filia. Flavaque Laodice, cæloque recepta Celeno. Ovid. 19. Epift. 135.

LĀŎDĬCĒA, æ. f. [Λαοδίκεια ἐπὶ Λύκῳ] Urbs celeberrima Magnæ Phrygiæ, Lyco flumini impofita, latera alluentibus Afopo & Capro, ut fcribit Plin. lib. 5. cap. 29. prius Diofpolis appellata, dein Rhoas.

Laodicea, Urbs Phoeniciæ, apud Melam lib. 1. cap. 12. extr. Nunc vulgo *Liche* vocatur, ut fcribit Olivarius in Melam. Aliæ Laodicea Cabiofa, five ad Libanum dicta. Laodiceas plures V. apud Geographos.

LAODICĒNUS, a, um. Adj. [Λαοδικηνός] Incola Laodiceæ. Cic. 12. Fam. 13.

LAODICENSIS, e. Adj. ut, Civitas Laodicenfis. Idem 5. Fam. 20.

LĀŎDŎCUS, i. m. [Λαόδοκος] tefte Homero lib. Iliad. 4. 85. Antenoris Trojani filius, ftrenuus, in cujus formam transfigurata Pallas, intulit fe in acies Trojanorum, ut Pandarum invenire poffet, quo ei fuaderet ut fagitta Menelaum transfigeret.

LĀŎMĔDON, ontis. m. [Λαομέδων] Pater Priami regis Trojæ, & Antigonæ.

Opes magnæ Laomedontis. Propert. lib. 2. 14. 2.

Laomedon pater Antigones. Ovid. 6. Met. 96.

Idæus Laomedon. Ovid. 3. Amor. 6. 54.

Senex Laomedon Ovid. 11. Met. 757.

LAOMEDONTIĀDES, æ. m. [Λαομεδοντιάδης] patronym. in quo additur A, ut in multis aliis, ficut Anchifiades, Telamoniades. Priamus apud Juven. Sat. 6. 326.

Laomedontiadæ dicti funt Trojani. Virg. 3. Æn. 284.

LAOMEDONTĒUS, a, um. Adj. [Λαομεδόντειος] poffeff.

Paftor Laomedonteus, Paris. Sil. lib. 7. 437.

Trojæ Laomedonteæ luimus perjuria. Virg. 1. Georg. 502.

Urbem Laomedonteam, Romam intelligit. Sil. lib. 17. 4.

LAOMEDONTIUS, a, um. Aliud Adj. ut, Heros Laomedontius. Virg. 8. Æn. 18.

Pubes Laomedontia. Virg. 7. Æn. 105.

L A P

LAPĂTHUM, i. n. [λάπαθον] Herbæ genus multiplex. Plin. lib. 20. cap. 21. Nec lapathum diffimiles effectus habet. Eft autem & filveftre, quod alii Oxalidem appellant, fativo proximum, foliis acutis, colore betæ candidæ, radice minima: noftri vero Rumicem, alii Lapathum cantherinum, ad ftrumas cum axungia efficaciffimum. Eft & alterum genus, fere Oxylapathon vocant, fativo idem fimilius, & acutiora habet folia ac rubriora, non nifi in paluftribus nafcens. Eft & aliud Hippolapathon, majus fativo, candidiufque ac fpiffius.

Herba brevis lapathi Hor. 2. Serm. 4. 29.

Cantherinum lapathum. V. CANTHERIUS.

LAPATHUS, vel LAPETHUS, vel LAPITHUS, i. f. [Λάπαθος, Λάπηθος, Λάπιθος] Urbe in Cypro. Plin. lib. 5. cap. 39. & Steph. Ptol. & Diod. Sic. 19. 59. V. Meurf. Cypr.

LĂPIS, idis. m. [λᾶας, λᾶς, λίθος] proprie eft quem Græci λίθον vocant: Saxum, quod ab illis πέτρα dicitur. Lapis minor, minorque ac tenerior eft, Saxum majus, afperius, duriufque. Unde Gemmæ, Lapides, non Saxa dicuntur. Plin. lib. 36. cap. 18. de mola verfatili, Nufquam hic utilior, quam in Italia gignitur, lapifque non faxum eft. Idem, cap. 22. Eft & viridis lapis, vehementer igni refiftens, fed nufquam copiofus: & ubi invenitur, lapis, non faxum eft. Hæc Parottus.

Lapidum finalium genera apud eos qui de limitibus fcripferunt, multa reperiuntur. funt enim hæc verba p. 304. Goef. ex libris Latini de Terminis. Lapis fluvialis, cromaticus vocatur: lapis Tiburtinus, cæfalis dicitur. terminus cuctus teftacius, ullageris dicitur. lapis albus filicineus, fi peralbus fuerit, Gallienfis nuncupatur: fi mixtam venam habuerit, ignifer nomen habet. Nam in aliquibus locis terminos non doletos pofuimus, & nihil illis fubter addidimus. Terminus, fi venas mixtas habuerit, ficto actem dicitur: Afpratilis, qui valut fignum coagulatus lapis naturalis fuerit.

Lapis gammatus dicebatur in quo forma gamma, Græcæ litteræ, appareret: qui pentagoni recipiebat rationem. unde & gammati termini dicebantur. V. GAMMA.

Conjectus lapidum. Lucret. lib. 3. 199.

Adefi lapides. Hor. 3. Carm. 29. 36.

Angularis lapis. Cato cap. 14.

Bibulus lapis. Virg. 2. Georg. 348. h. e. Pumex. Servius Arenarium vocari ait.

Clari lapides. Hor. 4. Carm. 13. 14.

Incufus lapis. i. e. Manualis mola cudendo exafperata. Virg. 1. Georg. 274. Servius.

Lubricus lapis. Sen. Med. 10.

Manalis lapis, V. MANO, āre.

Miffiles lapides. V. MITTO.

Molaris lapis. Quintil. lib. 2. cap. 19.

Numidicus lapis, Marmor Numidicum. V. NUMIDIA.

Operarii lapides. V. Operarius, in OPERA.

Ordinarius lapis. V. Ordinarius, in ORDO.

Offeus lapis. V. OS.

Parius lapis, Marmor Parium. Virg. 1. Æn. 597.

Pelluciduli lapidis deliciæ. Catull. in Rufum, 67. 4.

Quadrato lapide, vel lapide ftructili reficiat. Ulp. in l. Et fi forte. §. Modus. D. Si fervit. vindic.

Stratus lapis. Paulus in l. Si prius. ff. De aqua pluv. arcend.

Lapis vivus. Latinis, quem Græci Pyriten vocant. Gratius Cyneg. 404.

Et vivum lapidem & circa Melitefia nectunt
Coralia, &c. Turnebus 6. 9. V. & Vlitil not.

Appetere lapidibus. V. APPETO.

Circumftruere lapidibus. V. CIRCUMSTRUO.

Cooperire aliquem lapidibus. V. COOPERIO.

Emptos de lapide dicimus. Plaut. Bacch. 4. 7. 17.

O ftulte ftulte, nefcis nunc venire te;
Atque in eo ipfo aftas lapide ubi præco prædicat. i. e. Te venalem effe pronunciat. Chryfalis fervi fenem irridentis, quem argento defraudabat, verba funt. Quadrabit ubi quis præfens, videns, audienfque tamen deluditur. Nam vendi etiam hodie vulgo dicuntur, quibus fit impoftura. Quod autem meminit lapidis, id traductum eft a lapide quodam editiore, quem Romæ fuiffe complurium auctorum teftimonio conftat, unde præcones in auctionibus res venales nuntiabant. Unde M. Tullius viliffimos homunculos, De lapide emptos appellat. Hactenus Erafmus. Columel. lib. 3. cap. 3. De lapide vinitorem comparare. Cic. in Pifon. 35. Tribunos de lapide emptos effe ait, quia mercede accepta redempti fuerant ut faverent Clodio, ficut fervi de lapide pecunia emebantur. Et fic Beroaldus interpretatur locum Columellæ, Merulam reprehendens qui ad rupem Tarpeiam retulerit, ex qua deturbari nocentes folebant. Cælius tamen lib. 25. cap. 22. Merulæ fententiam tuetur, eos intelligens de lapide nofios, qui ob fua fcelera digni funt jamjam præcipitari: aut qui periculum id adierunt quidem, revocati tamen emiffique ratione aliqua funt. ficuti vulgo dictitari audimus, a furca redemptum effe aliquem. ex mediis quem fupplicii faucibus liberatum intelligimus. Itaque verba Columellæ refert Cælius non ad Lapidem præconis, fed ad Lapidem Capitolinum, feu Rupem Tarpeiam. Turnebus Beroaldo affentitur, quem vide.

Ferre Lapidem altera manu, panem oftentare altera. Plaut. Aulul. 2. 2. 18. In eos hoc dicitur, qui coram blandiuntur, clam obtrectantes; palam amicos agunt, clanculum nocent: aut qui hic profunt, illic lædunt, falfam beneficii fpem oftentant, ut nacti occafionem funditus perdant. Translatum ab iis qui canes oftentato pane pelliciunt, deinde accedentibus, faxum illidunt. Erafmus.

Jactare lapidem. Virg. 1. Georg. 62.

Inceffere aliquem jactu lapidum. Ovid. 13. Met. 366.

Incidere in lapidem. V. INCIDO.

Loqueris lapides. V. LOQUOR.

Movere omnem lapidem. i. e. Omnia conari & experiri. Plin. 1. Epift. 20. V. Erafm.

Notare diem candidiore lapide. Catul. ad Mallium 66. 148. V. CANDIDUS.

Obruere lapidibus. V. OBRUO.

Terit lapis lapidem. Plaut. Afin. 1. 1. 16.

Nunc me illuc ducis, ubi lapis lapidem terit. i. e. Metuo ne me in piftrinum impias.

Lapidem verberare, aliud proverbium, pro In vanum laborare. Plaut. Curcul. 1. 3. 40.

Lapidibus apud veteres miliaria fignabantur: idcirco Lapis quandoque pro Miliario ponitur. Unde, Ad quartum lapidem, & fimilia frequentiffime apud Livium leguntur. Et, Extra primum lapidem, id eft *banlieucam*, inquit Budæus. Adde Flor. 2. 6. 36.

Lapis, pro Monte. Virg. 1. Ecl. 48.

Et tibi magna fatis: quamvis lapis omnia nudus,
Limofoque palus obducat pafcua junco. Servius.

Lapidem, Hominem dicimus negligentem, ftupidum, qui non movetur ad id agendum quod maxime oporteat. Ter. Heaut. 4. 7. 3.

Cape hoc argentum, ac defer. e. hei, quid ftas lapis?
Quin accipis? Idem Hec. 2. 1. 17.
Tu, inquam, mulier, quæ me omnino lapidem, haud hominem putas.

Lapis, Feminino genere in ufu apud antiquos, ut auctor eft Nonius 3. 123. citans Ennium, Tanto fublatæ tunc agmine funt lapides. ad Homeri fimilitudinem, qui genere feminino Lapides pofuit.

LĂPIDEUS, a, um. Adj. [λίθινος, λάινος] Quod ex lapidis materia conftat. Plaut. Truc. 4. 3. 44.

Lapideus fum, commovere me mifer non audeo. Hic per tranflationem: i. e. Gravis & ponderofus. [immo Inftar lapidis metu obrigui. V. mox Niobe lapidea.

Duritia lapidea. Plin. lib. 27. cap. 11.

Imber lapideus. Cic. 2. de Divin. 60. Te nec terræ fremitus, nec cæli difceffus, nec lapideus aut fanguineus imber, nec trajectio ftellæ, nec faces vifæ terrebunt.

Imbri lapideo pluit. Liv. 30. 38.

Litus lapideum. V. ALBION

Murus lapideus. Liv. 1. 38.

Niobe lapidea, In lapidem converfa. Cic. 3. 63. Tufc. Niobe fingitur lapidea, propter æternum in luctu filentium.

LAPIDŌSUS, a, um. Adj. [λιθώδης] Quod lapidibus abundat. Plin. lib. 19. cap. 8. In locis incultis, lapidofis.

Ager

Digitized by Google

Ager lapidosus. Ovid. 8. Met. 799.
Corna lapidosa, Dura. Virg. 2. Georg. 34.
Ictus lapidosus grandinis. Claud. de Bell. Get. 240.
Montes lapidosi. Ovid. 1. Met. 44.
Nitrum lapidosum. Plin. lib. 31. cap. 10.
Panis lapidosus. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 7.
Pomis lapidosis obruta terra. Columel. lib. 10. cap. 2.
Rivus lapidosus. Ovid. 3. Fast. 273.
Terra lapidosa, Lapidosa loca. Var. 1. de R. R. cap. 9.
Compar. Plin. 34. 12. Mysi est lapidosius.

LAPIDOSITAS, ātis. f. Tertull. de Habitu Mulisbri cap. 6. In piscium cerebris lapidositas quædam est.

LAPIDARIUS, a, um. Adj. [λιθικός] Quod ad lapides pertinet. ut, Lapidariæ latomiæ. Plaut. Capt. 3. 5. 65.
Inde ibis porro in latomias lapidarias. [Forte Lapidarius scribendum. Ita enim jocus elegantior exsistit. V. dict. seq.
Litteræ lapidariæ. i. e. Saxis incisæ. Petron. cap. 58.
Navis lapidaria. Idem cap. 117.

LAPIDARIUS, i. m. [λιθουργός] Ulpian. in L. Si ut certo. §. Sed interdum. D. Commodati, Nam & Mela scripsit, si servus lapidario commodatus, sub machina perierit, teneri fabrum commodati, qui negligentius machinam colligarit. V. Funerarius, subst. in FUNUS. [Subauditur, puto, Opifex. Gloss. Lat. Gr. Lapidarius, λατόμος.

LAPILLUS, i. m. diminut. [λιθάξ] Plin. lib. 10. cap. 23. Nocturnis temporibus lapillum pede sustinentes.
Atritus Lapillus. V. ATTERO.
Lapilli, Lapides pretiosi, ut sunt gemmæ, margaritæ. Hor. 1. Serm. 2. 80.
Nec magis huic intra niveos, viridesque lapillos. i. e. Margaritas & Smaragdos.
Peregrini lapilli. Ovid. de Nuce, v. 141.

LAPILLULUS, i. m. aliud dimin. Solin. cap. 13. Grues sublatis lapillulis ad moderatam gravitatem saburrantur.

LAPICĪDA, vel, ut nonnullis placet, LAPIDICĪDA, æ. m. [λιθοτόμος, λιθοξόος] Qui lapides cædit. Varr. de L. L. 7. n. 33. Qui lapides cædunt, lapicidas, qui ligna lignicidas non dici.

LAPICIDĪNA, æ. f. [λιθοτομεῖον] Locus ubi lapides exciduntur, Latomiæ a Græcis dictæ. Unde & Carcerem Lautumias, vel Latumias vocamus: sive quod damnati ad lapides cædendos mittebantur: sive quod Sinuessani Campaniæ populi, latumias habebant instar carceris excavatas, ex quibus excisi lapides fuerant ad orbem exstruendam, hisque pro carcere utebantur. Plaut. Capt. 3. 5. 78.
In lapicidinas facite deductus fiet. Cic. 2. de Divin. 49. Potest igitur tale aliquid etiam sua sponte in lapicidinis Chiorum exstitisse. Ulpianus in l. Si fundi. §. j. D. de usufructu, Si lapicidinas habeat, & lapides cædere velit. Scribitur & Lapidicina, sed minus recte.

LAPICIDINARIUS, i. m. Idem quod Lapicida. Gloss. Cyril. λιθοξόος, Lapicidinarius.

LAPĪDO, [λιθοβολέω, λιθάζω, καταλιθάζω, λεύω] āre. Lapidibus cædere. Quintil. lib. 8. cap. 2. Lapidare quid sit, manifestum est. Florus lib. 1. cap. 22. Exercitus Postumium Imperatorem, inficiantem quas promiserat prædas, facta in castris seditione, lapidavit.
Lapidata templa sunt. Tranquil. in Caligula c. 5.
Lapidare, ad inanimata transfertur, & significat Percutere, pulsareque, etiam sine lapidibus. Macrob. Sat. 2. 7. Notantes impotentiam ejus hac dicacitate lapidatam.
Lapidavit, pro Lapidibus pluit. Liv. 43. 13. Reate imbri lapidavit.
Lapidatum est, pro Lapidavit, i. e. lapidibus pluit. Liv. lib. 44. 18. Idem 29. 14. Et novendiale sacrum, quod de cælo lapidatum esset, factum.

LAPIDANS, antis. Partic. Vulg. Interpr. Act. 14. 19. Lapidantes Paulum traxerunt. In Gr. λιθάσαντες, i. e. Quum lapidassent.

LAPIDĀTIO, ōnis. f. [λιθοβολία] Cic. pro P. Sull. 15. Ille ambitus judicium tollere, ac disturbare primum consilio voluit gladiatorum, ac fugitivorum tumultu: deinde, id quod vidimus omnes, lapidatione, atque concursu. i. e. Lapidum jactu, inquit Budæus.
De grandine dicitur. ut, Ne ventis grandinisque lapidatione quaterentur. l. 4. Cod. de Malefic. & Math.
De Theatralibus lapidationibus V. Erhard. & Burm. ad Petron. cap. 90. Barth. Adverf. 22. 13. Meurs. ad Lycoph. Cassandr. v. 331. & Casaub. Animadvers. in Athenæum lib. 6. cap. 11.

LAPIDĀTOR, ōris. m. [λιθαστής] Cic. pro Domo 13. Percussor, lapidator, fori depopulator, obsessor curiæ.

LAPIDESCO, [λιθοῦμαι] ĕre. pro In lapideam duritiem converti, apud Plin. legitur lib. 2. cap. 103. Idem lib. 32. 2. de coralio, Aiunt tactu protinus lapidescere.
Lapidescere in duritiem. Plin. lib. 16. cap. 8.

LAPIO, īre. Durum efficere: & quasi in lapidem convertere. Pacuvius apud Non. 1. 87. Lapit cor cura, ærumna corpus conficit. Hæc Nonius. Festus; Lapit, Dolore afficit. Obsoletum verbum.

LĂPĪTHÆ, arum. m. pl. [Λαπίθαι] Thessaliæ populi fuerunt, quorum rex fuit Pirithous. Hi Pindum & Othryn Thessaliæ montes habitarunt. Virg. 3. Georg. 115.
Frena Pelethronii Lapithæ gyrosque dedere. A Græcis scribitur Λαπίθαι: ideo Lapithæ, non Lapitæ dici debent. Servius in sextum Æneid. Lapithæ, populi Thessaliæ fuerunt, quibus imperabat Ixion amicissimus Jovi, Phlegiæ filius. Virg. 6. Æn. 601.
Quid memorem Lapithas?
Sævi Lapithæ. Hor. 2. Carm. 12. 5.

LAPITHÆUS, a, um. Adj. [Λαπιθαῖος] ut, Gens Lapithæa. Ovid. 12. Met. 530.

LAPITHĒIUS, a, um. aliud Adj. [Λαπίθειος] ut, Prælia Lapitheia. Ovid. 14. Met. 670.

LAPITHONIUS, a, um. Idem. ut, Lapithonia Nympha. Stat. 7. Theb. 297.

LAPPA, æ. f. [ξάνθιον] Herbæ genus: cujus tria genera memorat Perottus. Plin. lib. 21. cap. 17. Notabile & in lappa, quæ adhærescit, quoniam in ipsa flos nascitur, non evidens, sed intus occultus, & intra se germinat, velut animalia quæ in se pariunt. Idem lib. 18. cap. 17. pr. Lappas inter frugum morbos numerat. Et Virg. 3. Georg. 385.
— primum aspera silva, Lappæque tribulique absint.
Lappa boaria. V. BOS.
Tenax lappa. Ovid. 2. de Pont. 1. 14.

LAPPĀCEUS, a, um. Adj. Lappæ simile. Plin. lib. 22. cap. 17. Semina in capitibus lappaceis adhærentia vestibus. De helxine.

LAPPĀGO, inis. f. Herba similis anagallidi, nisi esset ramosior, ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris succi, gravis odoris. Plin. lib. 26. cap. 10.

LAPSĀNA, æ. f. [λαψάνη Hesych.] Olus Silvestre, trium foliorum. de quo Plin. lib. 20. cap. 9. V. Varronem 3. de R. R. cap. 16. Et Columel. lib. 9. cap. 4. Scribitur & Lampsana per m, q. V.
Lapsana vivere, proverbialis locutio, pro Parce duriterque. V. Erasm.

LAPSIO, LAPSUS. V. LABOR, ĕris.

LAQUEAR, LAQUEARE, LAQUEARIUS, LAQUEATUS, LAQUEO. V. LACUS.

LĂQUEUS, i. m. [βρόχος, ἀγχόνη, παγίς] Vinculum. unde, Laqueo vitam finire, Suspendio vitam finire. Cic. 6. Verr. 37. Homini jam perdito & collum in laqueum inserenti subvenisti.
Tortiles laquei. Senec. Hippol. 1.
Tenaces laquei. Senec. Hippol. 10.
Validi laquei. Propert. lib. 2. 34. 48.
Captare feras laqueis. Virg. 1. Georg. 139.
Claudere animam laqueo. Ovid. 7. Met. 604.
Compellere aliquem ad laqueum. V. COMPELLO.
Implicare collum laqueis. Ovid. 2. Epist. 192.
Injicere laqueum alicui. V. INJICIO.
Intercimere aliquem laqueo. Hor. 2. Serm. 3. 131.
Ligare guttur laqueo. Ovid. 6. Met. 138.
Nodatur collum laqueo. Ovid. Rem. Amor. 17.
Premere collum laqueo. Hor. 1. Epist. 16. 37.
Laqueus, per translationem, pro Quacunque re qua homo capi & irretiri potest. ut,
Disputationum laquei, Interrogationes captiosæ. Cic. de Orat. 1. 42.
Revertamur ad Chrysippi laqueos. Cic. de Fato 7.
Judicii laquei. Cic. pro Milon. 41. Atque illam belluam judicii laqueos declinantem jam irretitam teneret. Idem pro Cluent. 150. Putant enim minus multos laqueos legum & conditionum ac judiciorum propositos esse oportere.
Juris laqueos enodare. Gell. 13. 10.
Periculorum multis laqueis implicari. Firmic. lib. 5. cap. 1. Adde 4. cap. 14.
Induere se in laqueos. V. INDUO.
Involvere se laqueis insidiosæ interrogationis. Plin. 1. Epist. 5. ad Voconium.
Laqueo verbi capi. Cic. pro Cæcin. 83. Si ad interdicti sententiam confugis: & de quo fundo actum sit tum, quum Æbutius restituere jubebatur, id quærendum esse dicis: neque æquitatem rei, verbi laqueo capi putas oportere: in meis castris, præsidiisque versaris.
Inexplicabiles laquei. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Cadere in laqueos, pro Decipi, usus est Ovid. 3. de Arte Am. 591.

LAQUEĀRIUS, i. m. Isidoro 18. 56. est inter Gladiatores, qui laqueum adversario injiciebat, ut prosterneret & perimeret. V. Lips. Saturn. 2. 13.
Laquearius pro Artifice Lacunario, V. LAQUEAR, post LACUS.

LAQUEO, āre. Laqueo irretire. tralate Juvenc. 1. 524.
— si te laqueaverit error. V. Lutat. ad Stat. 12. Theb.

LAQUEĀTUS, a, um. Adj. [παγιδευθείς] Laqueis irretitus, vel ligatus. Columel. lib. 6. cap. 19. Ceterum corpus laqueatum & distentum temonibus obligatur, sicque immotum medentis arbitrio est expositum. V. Solin. cap. 25.
Laqueatus, in alio significato, V. LAQUEAR.

LAQUEĀTOR, ōris. m. Idem quod Laquearius, apud Isidor. 18. 56. conf. Stewech. ad Veget. 3. 22. p. 261.

L A R

LAR, laris. V. post LARA.

LAR, lartis. m. quod nomen sæpenumero legimus, adeo ut in prænomen abierit, videtur Ducem significare vel Regem. Nam Ausonius Viridomarum Gallorum ducem, quem interfecit Marcellus, cuique opima spolia detraxit, Aremoricum lartem, i. e. Gallicum ducem appellat, ab Aremoricis populis Galliæ, quos multi Aremoricos quam Armoricos vocare malunt. Auson. Idyll. v. 83.
Tertia opima dedit spoliatus Aremoricus lar. Ex Turnebo.

LARA, sive LARUNDA, æ. f. [Λάρα] Nympha fuit Tiberina, cui Juppiter linguam abscidit, quod furtivos amores ipsius cum Juturna Junoni indicasset, & ad inferos duci jussit per Mercurium, ut inter nymphas Stygias constitueretur. Mercurius vero dum mandata exsequeretur, nymphæ pulchritudine in itinere captus, cum ea concubuit. Quæ prægnans facta, peperit geminos, quos a matris nomine Lares appellavit. (V. Ovid. 2. Fast. a v. 583. ad v. 617. & ex eo Lil. Gyrald. Syntagm. 15.) Hos ergo Geniales deos dixere: sive quod ut gignamus, curant: sive quod una nobiscum gignantur: seu quod genitos semper tueantur. Euclides Socraticus duplicem omnibus hominibus appositum esse genium scribit, hoc est duos Lares. Unde apud Florum (lib. 4. cap. 7.) malus genius Bruto sese obtulit. Hæc Perottus.

LĀR, lăris. & pl. LĂRES, ium. m. [δαίμονες ἐφέστιοι, ἐφέστιοι θεοί, θεοὶ κατοικίδιοι] Lares & Genios, eosdem esse, sunt qui credant, existimantes unicuique duos deos esse, alterum bonum, alterum malum. V. LARA.
Lares dici Græcis δαίμονας scribit Cic. de Univers. 14.
Lares colebantur domi, focusque illis sacer erat. Unde vulgus Focum, focularem appellat, quasi Laris focum. [Immo a Foculo dimin. Gall. foyer.
Lases, pro Lares Varro. H. St. Varr. de L. L. 5. pr. A Lasibus Lares.
Lares putati sunt Dii domestici, qui ad urbis commoda vigilare dicuntur inter compita. Ovid. 6. Fast. 791.
Lucifero subeunte lares delubra tulerunt. Dii agrorum ab aliquibus vocati sunt. Tibull. lib. 1. 1. 20.
Vos quoque felices quondam, nunc pauperis agri
Custodes, fertis munera vestra Lares. Plin. lib. 14. cap. 4.
Non maria plus temerata conferre mercatori, quam sedulum ruris larem.
Lares Permarini, Dii Marini. Liv. 40. 52. V. Lex. Philol.
Querquetulani Lares apud Varron. 4. de L. L. 8. dicuntur, quod ibi quer-

Digitized by Google

quetulum fuisset. Quod ibi, inquit, lucus fagutalis, & lucus Mephitis, &c. Item lucus larum querquetulanum sacellum. [Sed rectius distinguitur post Larum. V. QUERQUETULANUS.
Succincti lares. Pers. 5. Sat. 31. Succinctos autem vocat, ut quorundam est opinio, quod pellibus caninis induti essent. Sunt qui dici volunt quasi præfectos militaribus: qui quo expeditiores essent, se cingebant. Sed posterius hoc satis frigide.
Lares viales apud Plaut. Merc. 5. 2. 24. ut suspicor, Dii sunt qui viæ præsunt, ut sint [illegible], quos invocare solent qui peregre proficiscuntur, & ad viam se accingunt, quo etiam cognomento colebatur Mercurius. Turnebus.
Lares, privatorum domibus etiam præesse credebantur Plaut. Aul. prol. 2.
Ego lar sum familiaris ex hac familia,
Unde exeuntem me aspexistis. &c.
Lar, pro ipsis Ædibus, seu Domo privata. Martial. lib. 1. 77.
Flacce Antenorei spes & alumne laris. Hor. 1. Serm. 2. 56.
Qui patrium mimæ donat, fundumque, laremque. Cic. 5. Verr. 27. Pauci essent reliqui, qui L. Metelli auctoritate in agros, atque ad suum larem familiarem redirent.
Parvo sub lare. Hor. 3. Carm. 29. 14.
Paterni laris inops. Hor. 2. Epist. 2. 50.
Pressus lar. Pers. 5. Sat. 109.
Fodere larem sub terris. Virg. 4. Georg. 43. de Apibus.
Ponere larem in montibus. Ovid. 5. Fast. 652.
Homo sine lare. Curt. 5. 12. 2. i. e. Non habens conjugem, liberos, domum.
Lar item pro Parte interiore domus. Ovid. 1. Fast. 135.
Omnis habet geminas hinc atque hinc janua frontes:
E quibus hæc populum spectat, at illa larem. Posset hic etiam pro Foco accipi, sicut alibi apud poetas.
Lar, pro Igne. Columel. lib. 11. cap. 1. de villico, Consuescatque rusticus circa larem domini, focumque familiarem semper epulari.
LARĀRIUM, ĭ. n. [illegible] Sacrarium domesticum, in quo lares & dii domestici colebantur. Scribit Lampridius Alexandrum Severum in larario suo rem divinam matutinis horis factitasse ad effigies deorum, in quibus habebat Abrahamum & Christum. cap. 29. Idem cap. 31. extr. Virgilium autem Platonem poetarum vocabat, ejusque imaginem, cum Ciceronis simulacro, in secundo larario habuit.
LARIFŪGA, æ. f. ut, Larifuga nocturnus. Petron. in Fragm. Tragur. cap. 57.
LARANDA, orum. n. [Λάρανδα] Civitas Lycaoniæ. Unde Ptolem. lib. 5. cap. 6. Larandam in Lycaoniæ parte Antiochiana collocat.
LARBASON, i. n. Stibium. Plin. 33. 6.
LARDUM & LĀRĬDUM, i. n. [illegible] dictum quasi Late aridum; Caro suilla est quoquomodo salsa, sive id Pingue quod est in sue. Plin. lib. 28. cap. 11. dixit, Lardum pingue, quasi & macrum dici possit. [Macræ suis dixit cap. 17. pr. libri ejusdem.
Frustra semesa lardi. Hor. 2. Serm. 6. 85.
Grave lardum. Stat. 4. Silv. 9. 34.
Natalitium cognatis ponere lardum. Juven. 11. Sat. 84.
Pinguia larda. Ovid. 6. Fast. 169.
Rubens. Martial. lib. 5. 79.
Et paliens faba cum rubente lardo.
Laridum vocat Macrob. Saturn. 7. 12. Salitam carnem laridum vocamus, ut opinor, quasi large aridum. conf. Apic. 7. 9.
LĀRENTIA, æ. f. [Λαρεντία] cum prænomine ACCA. Scribitur & LAURENTIA, Uxor Faustuli, Romuli & Remi nutrix. V. Liv. 1. 4. Ovid. 3. Fast. 55. Larentia dicitur a Lactant. 1. 20. & Macrob. Saturn. 1. 10. Hinc
LARENTĀLIA, ĭum. n. Festa dicebantur, quæ in hujus Accæ Larentiæ honorem fiebant. Ovid. 3. Fast. 57. Lactant. 1. 20. Larentinalia nominat, & Fest. Larentalia. q. V. Al. LAURENTALIA.
LARGE, LARGIENS, LARGIFICUS, LARGIFLUUS, LARGILOQUUS, LARGIMENTUM, LARGIOR, LARGITAS, LARGITER, LARGITIO, LARGITIONALIS, LARGITOR, LARGIUSCULUS, V. LARGUS.
LARGUS, a, um. Adj. [illegible] a Largior deducit Perottus. [Sed verisimilius est a Nomine verbum deduci.
Largus, Qui largitur. Cic. 2. Off. 55. Omnino duo genera sunt largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales. Idem pro Dejot. 26. Magnanimum, largum, beneficum, liberalem.
Constr. cum Genit. ut Lachrymarum largus. Plaut. Asin. 3. 1. 30.
Opum largus. Virg. 11. Æn. 338.
Largus opum, lingua melior, sed frigida bello
Dextra. Ubi Servius, Largus opum, Abundans opibus, dives.
Rapinæ largus. Sil. lib. 8. 250.
Cum Ablat. ut Animo largus. Tacit. 2. Hist. 59.
Lingua largior est. Plaut. Asin. 2. 2. 24.
Opera nocturna largus. Plaut. Asin. 3. 3. 8.
Cum Infinit. Donare largus. Horat. 4. Carm. 12. 19. i. e. Largus in donando.
Cum Gerund. Mercandi largus. Sil. lib. 15. 498.
Largus, Abundans. Et varie substantivis jungitur. Plin. lib. 11. cap. 14. Ut largo alimento valida exeat suboles.
Æstus largus. Lucret. lib. 2. 1136.
Æther largior. Virg. 6. Æn. 640.
Fetu largo pubescit vinea. Virg. 2. Georg. 390.
Fletus largos effundere. Virg. 2. Æn. 271.
Flumen largum. Virg. 1. Æn. 469.
Fons largus. Lucret. lib. 5. 282.
Herbæ largæ. Hor. 4. Carm. 2. 55.
Ignis largior. Hor. 1. Serm. 8. 44.
Imber largus. Ovid. 11. Met. 516. & Virg. 1. Georg. 23.
Lux larga. Cic. 2. de Nat. Deor. 94.
Luce larga repletus. Lucret. lib. 2. 805.
Mero largo celebrare diem. Ovid. 3. Fast. 656.
Messis larga. Ovid. 4. Fast. 617.
Munera larga. Hor. 4. Carm. 1. 18.
Opes largæ, Abundantes & multæ. Martial. lib. 5. 26.
Pabula larga. Lucret. lib. 5. 867.
Vina larga. Hor. 3. Carm. 18. 6.
Vino largiore est usus, Affatim bibit. Liv. 40. 13.
Undæ largæ fluminis. Lucret. lib. 1. 1030.
Compar. Flagitare largiora. Hor. 2. Carm. 18. 13.
Superl. Cic. 3. Verr. 118. Si largissimus esse vellet, &c.
LARGUS, cognomen fuit Cæcinarum in gente Licinia. V. Spanh. de Usu & Præst. Num. diss. 10. p. 10.
LARGE, Adv. [δαψιλῶς] Liberaliter, abundanter. Hor. 1. Carm. 9. 5.
Ligna super foco large reponens.
Large, effuseque donare. Cic. pro Rosc. Amer. 23.
Large blandus. Plaut. Aul. 2. 2. 19.
Mensæ constructæ large. Catull. 61. 304.
Facultates large supersunt illi. Plin. Epist. 3. 2. pr.
Æstimare large, liberaliterque. Cic. 5. Verr. 204.
Mittit homini munera satis large. Cic. 6. Verr. 62.
Annuis victibus large sufficiens. Plin. lib. 7. cap. 46.
Compar. Ter. Eun. 5. 8. 48. Et habet quod det, & dat nemo largius.
Circumferre merum largius. Curt. 7. 4. 7.
Superl. Cic. 3. Verr. 158. Decuriæ mihi copia quam largissime facta est.
LARGITER, Adv. [δαψιλῶς, ἀφθόνως] Idem quod Large. Cic. Ep. ad Brut. 17. ad fin. Sed persuade tibi, de voluntate propria mea nihil esse remissum, de judicio largiter. i. e. Multum. P. Manut.
Largiter argenti. Plaut. Rud. 4. 4. 144.
Largiter mercedis. Plaut. Rud. 5. 2. 28.
Largiter vini. Plaut. Truc. 5. 11.
Opus nutrici, utrem habeat veteris vini largiter,
Ut dies noctesque potet. [Malim post Vini comma reponi, ut Adv. ad verbum Potet referatur.
Auferre largiter. Hor. 1. Serm. 4. 132.
Peccasti largiter. Plaut. Most. 2. 2. 8.
LARGĬTUS, Idem. Afranius apud Non. 11. 44. Quid lacrymas? largitus proloquere.
LARGIUSCULUS, a, um. Adj. dimin. Aliquantum largus. Solin. cap. 7. Largiusculos haustus salivarum facit.
LARGĬTAS, ātis. f. [δαψίλεια] Abundans liberalitas. Ter. Adelph. 5. 9. 28. Quæ istæc subita est largitas? Idem Heaut. 3. 1. 31.
Vehemens in utramque partem, Menedeme, es nimis,
Aut largitate nimia, aut parsimonia. Cic. 2. de Nat. Deor. 156.
Maxima largitate fundit ea.
LARGĬFICUS, a, um. [δαψιλής] Adj. ut, Stipe largifica ditare aliquem. Lucret. lib. 2. 627.
LARGIFLUUS, a, um. Adj. [illegible, seu illegible] Cic. 3. de Orat. 155.
Grando mixta imbri largifluo subita præcipitans cadit. Ex quodam poeta. Lucret. lib. 5. 597.
Largifluum fontem scatere, atque erumpere flumen.
LARGILŎQUUS, a, um. Adj. [πολύλογος] Qui abundanter loquitur. Plaut. Cistel. 1. 2. 2.
Idem mihi, magnæ quod parti est vitium mulierum,
Quæ hunc quæstum facimus: quæ ubi saburratæ sumus,
Largiloquæ extemplo sumus: plus loquimur quam sat est.
Lingua largiloqua. Plaut. Mil. 2. 3. 47.
LARGIOR, [illegible] Iri. Abunde donare.
Beneficium ex facili largiri. Senec. de Benef. lib. 3. cap. 8.
Civitatem. Cic. pro Corn. Balb. 50. Homo tum gravitate & prudentia præstans, tum vel nimium parcus in largienda civitate.
Cœnam. Plaut. Amph. 1. 1. 155.
Exsequias & solennia largiri alicui, Præstare. Stat. 12. Theb. 80.
Fructum, Reddere. Plin. lib. 16. cap. 12. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur.
Honores largiri alicui. Hor. 2. Epist. 1. 15.
Lætitiam. Plaut. Capt. 4. 2. 49.
Libertatem populo. Cic. 3. de Legib. 38. Sed ego, etsi satis dixit pro se in illis libris Scipio, tamen libertatem istam largior populo, ut & auctoritate valeant, & utantur bonis: sic enim a me recitata lex est de suffragiis.
Mores liberis, Tradere. Plaut. Asin. 5. 2. 82.
Munera largiri alicui. Propert. lib. 1. 3. 25.
Occasionem impedentiæ. Plin. lib. 2. cap. 23.
Plusculum amori quam concedat veritas. Cic. 5. Fam. 12. Amori nostro plusculum etiam, quam concedet veritas, largiare.
Prædam munifice largiri. V. post MUNUS.
Se largiri ultro, Offerre. Plaut. Mil. 4. 6. 28.
Vitam. Plaut. Asin. 3. 3. 20.
Si tempus non largitur. i. e. Non concedit, non permittit. Columel. lib. 5. cap. 9.
Largibere, pro Largieris. Plaut. Bacch. 4. 7. 30.
Tum libertatem Chrysalo largibere.
De te largitor, puer. i. e. Quod in tua est potestate. Ter. Adelph. 5. 8. 17.
Largiri ex alieno. Cic. 3. Fam. 8. Quum & natura semper ad largiendum ex alieno fuerim restrictior.
Largitus, passivum. Plin. lib. 17. cap. 21. Aut si conditio largita non sit. [Sic in Thes. Lips. Sed in emendatis Plinii codd. expressum est, Si id conditio largita non sit. Nec proinde Passive dictum est.
Largi Imp. Act. a Largire. Lucil. & Accius apud Non. 7. 19.
LARGIENS, entis. Vulg. Interpr. 2. Paral. 14. 6. Domino pacem largiente.
LARGITIO, ōnis. f. [δωρεά, illegible, illegible, illegible] est Expensa quæ fit ad aucupandum favorem in petitione magistratuum, &c. Cic. 2. Offic. 53. Præclare in epistola quadam Alexandrum filium Philippus accusat, quod largitione benevolentiam Macedonum consectetur. Et 2. Off. 55. Jam in proverbii consuetudinem venit, largitionem fundum non habere.
Augere aliquem largitione. Tacit. 13. Ann. 18.
Corrumpere largitionibus. V. CORRUMPO.
Cæcare mentes largitione. V. CÆCO.
Largitio, pro Liberalitate opportuna. Cæs. 1. Bell. Civil. 39. Quo facto duas res consecutus est, quod pignore animos Centurionum devinxit, & largitione redemit militum voluntates.
LARGITIONĀLIS, e. Adj. ut, Aurum largitionale, l. 13. C. de Suscept. Tituli largitionales, l. 12. C. Theod. de Vectigal.

LARGI-

Largitionalis, is. m. Largitionum minister, apud Vopisc. in Carino cap. 20.

Largitor, ōris. m. [[illegible]] Profusor, prodigus. Cic. 2. Off. 64. Exsistuntque in Repub. plerumque largitores & factiosi, ut opes quammaximas consequantur. Liv. 6. 16.
Honorum pronus largitor. Claud. 4. Cons. Hon. 117.
Opum largitor. Stat. 3 Silv. 1. 91.
Opum mœnarum largitor. Claud. 4. Cons. Hon. 117.
In bonam partem Ambrosius de Spir. S. 2. 12. Largitor, fœ moderator est largitatis.

Largimantum, i. n. Fulgent. 2. Mythol. Non hominis, sed divinum largimentum.

Largitor, āri. frequent. Plaut. Trin. 3. 3. 14. Ex ea (dote) largitarier illi.

Larides, æ. m. Dauci filius cum fratre Tymbro simillimo infelix bello. Virg. 10. Æn. 392. & 395.

Larignum, i. n. Castellum circa Alpes. V. Vitruvium lib. 2. cap. 9.

Larina, æ. f. ut scribit Servius, Nomen est nobilissimæ feminæ in Italia. Virg. 11. Æn. 655.
At circum lectæ comites, Larinaque virgo,
Tullaque, &c.

Larīnus, fons est in Attica regione, ut auctor est Plin. lib. 4. cap. 7.

Larīnum, i. n. Urbs in Frentanis, ad fines Apuliæ, hodie *Larino*. V. Cic. 7. Attic. 13. Hinc,

Larinas, ātis. Gentile. ut, Larinas accola. Sil. 15. 568. conf. Idem 12. 174. & 8. 404. & Cæs. 2. Bell. Civil. 23.

Larīsa, Urbs est Æoliæ, Herodoto.

Larissa, æ. f. [Λάρισσα] Nomen multarum civitatum. Una est in plaga Thessalica, a qua Achilles Larissæus dictus est, apud Virg. 2. Æn. 197. Cæs. 3. Bell. Civil. 97. Universi simul Larissam versus se recipere cœperunt.
Opimæ campos Larissæ. Horat. 1. Carm. 7. 11.
[illegible] Suidas. H. St.
Alia pensilis in Creta: alia in Peloponneso arx Argivorum: alia in agro Attico. Ac Trallibus etiam Aliæ est Larissa (ut Strabo scribit) a qua Larissæus Jupiter est dictus. Larissa quoque in Italia, quam (ut Diodorus lib. 1. scribit) Pelasgi condidere.

Larissæus, a, um. Adj. [Λαρισσαῖος] ut, Larissæus Achilles. Virg. 2. Æn. 197.
Mœnia Larissæa. Catull. 65. 36.
Vertex Larissæus. Stat. 4. Theb. 5.

Larius, i. m. [Λάριος, seu Λάριος] Lacus Italiæ est, cujus aquas, auctore Plinio, Addua fluvius præterfluens dulces facit. V. eundem lib. 9. cap. 18. Dictus Larius a Larorum multitudine.
Larium, nunc Lacum Comensem vocant, vulgo *Lago di Como*. Strabo quippe lib. 4. scribit Comum esse Lario proximum. Blondus in Italia illustrata, Comum, inquit, civitas vetusta, lacui Lario, cui dat Comensem appellationem, contigua.

Larius, a, um. Adj. [Λάριος] Catull. ad Libellum, 36. 4.
Veronam veniat, Novi relinquens
Comi mœnia, Lariumque litus.

Larix, icis. f. [λάριξ, seu λάριξ] Arbor cognata abieti & pino, teste Plin. lib. 16. cap. 10. Lucan. lib. 9. 918.
Et larices, fumoque gravem serpentibus urunt
Abrotonum. Laricem Alpini vocant *Melze*, Veneti *Larege*.

Larodes, orum. m. pl. Populi sunt in Asia Scythica, Herodoto.

Larymna, æ. f. [Λάρυμνα] Oppidum Bœotiæ ad Cephissum fluvium, ut scribit Plin. 4. 7. Strabo lib. 9. & Pomponius Mela lib. 2. cap. 3.

Larva, æ. f. [[illegible]] pl. **Larvæ**, arum. Noxiæ inferorum umbræ. A Lare, hoc est malo genio, dici putantur. Plaut. Aulul. 4. 4. 15.
Larvæ hunc, atque intemperiæ, insaniæque agitant senem. Idem Amph. 4. 2. Suppos. 1. 14.
Larva umbratilis, tu me minime territas?
V. Apul. de Deo Socrat. p. 90. & Isidor. 7. cap. ult.
Cum mortuis non nisi larvæ luctantur, Proverbium in eos qui mortuos conviciis insectantur. Plin. præfat. Hist. Nat. extr.
Larva etiam Personam significat, quæ barbaris *masca* dicitur. Hor. 1. Serm. 5. 64.
Nil illi larva, aut tragicis opus esse cothurnis.

Larvor, āri. Pass. Larvis infestari. Firmicus lib. 3. cap. 149. In nono ab horoscopo loco Mercurius cum Venere pariliter constituti, fascinantes mulieres dabunt uxores, quæ etiam ipsos artus larvari ac fascinari faciant. [An Ipsos partus?

Larvātus, a, um. [[illegible]] Adj. Furiosus, & mente motus, inquit Festus: quasi a Larvis exterritus, quales sunt quos vulgo *Dæmoniacos* appellant. Plaut. Men. 5. 4. 2.
Num larvatus, aut cerritus? fac sciam
Larvatus, Personatus, apud Antiquos non occurrit.

Larvālis, e Adj. Senec. Epist. 24. Nemo tam puer est, ut Cerberum timeat & tenebras, & larvalem habitum nudis ossibus cohærentium.
Forma larvalis. Apul. Apol. p. 506.
Umbræ larvales. Sidon. 3. Epist. 13.
Larvialis scribitur in Priap. Carm. 32.
— & afferet
Pallorem, maciemque larvialem.

Larvōsus, a, um. Adj. apud Augustin.

Larus, i. vel **Laros**, i. m. [λάρος] Avis. V. **gavia**. Laro vesci non licebat Judæis, ut videre est Levitic. cap. 11. 16. & Deuteron. cap. 14. 15. Divus Augustinus Fulicam interpretatur: Theodorus Gaza apud Aristotelem, Gaviam, cujus duo facit genera, albam & cineream. Ut autem noctua Jovi, Gallus gallinaceus Marti, Pavo Junoni, ita Larus Mercurio dicatus est, qui a loquacitate nomen invenisse putatur. [illegible] enim quasi [illegible], i. e. loquax & garrulus dicitur: propterea que in ejus dei tutelam adscribitur, qui loquendi artifex perhibetur. Putatur & Cepphus vocari. V. **cepphus**.
Parturit larus, Proverb. in eos, qui ingentia pollicentur, & nihil dignum promissis exhibent. V. Erasm. Chil.
Est etiam Piscis hoc nomine. [Si Lexicographo isti credimus, sed vereor ne Scarum cum Laro confuderit.

Lasānum, i. n. [λάσανον] Vasculum ad evacuandum ventrem. Hor. 1. Serm. 6. 108.
Te pueri lasanum portantes, œnophorumque. Sic Acron. Et Petron. cap. 41. Ab hoc ferculo Trimalchio ad lasanum surrexit. V. ibi Scheffer.

Lascīvus, a, um. Adj. [λάγνος, ἀσελγής, ὑβριστής] est tum in vita, tum in sermone Molliculus, & plus teneri, quam robusti ac virilis habens, inquit Valla in Raudensem. Quintil. lib. 6. cap. 4. Siculi quidem ut sunt lascivi & dicaces, aiebant in delphino sedisse. Varro lib. 1. de R. R. 14. pr. Inter septa primum est naturale sepimentum, quod obseri solet virgultis, aut spinis, quod habet radices vivæ sepis, ac viatoris prætereuntis lascivi non metuet facem ardentem. Quo in loco Petulantem & noxium significat. V. **lascivia** infra.
Lascivus in vino. Plin. lib. 10. cap. 42.
Ætas. Hor. 2. Epist. 2. 216.
Amor. Tibull. lib. 1. 10. 59.
Capella. Virg. 2. Ecl. 64.
Carmina. Ovid. 5. Trist. 1. 15.
Corpora. Ovid. 3. Met. 685.
Discursus. Claud. 2. in Eutrop. 100.
Forum. Propert. lib. 4. 9. 50. Al. 8. 76.
Grex. Hor. 3. Carm. 13. 8.
Hymenæus. Sil. lib. 5. 22.
Jocus uxoris lascivus cum marito. Plin. lib. 8. cap. 40.
Licentia. Hor. 1. Carm. 19. 3.
Nux. Ovid. 2. Amor. 10. 27.
Pagina. Martial. lib. 1. 34. i. e. Impudica.
Puella. Virg. 3. Ecl. 64.
Puer. Hor. 1. Serm. 3. 134.
Compar. Ovid. 13. Met. 792. Hædo lascivior.
Superl. Picturæ lascivissimæ. Suet. Tiber. cap. 43.

Lascīve, Adv. Apul. Apol. p. 423. Etiam mulier Lesbia, lascive illa quidem, tantaque gratia, &c.
Compar. Avienus in Prognost. Arati, v. 514.
Et si persultans aries lascivius herbas
Appetit.

Lascīvia, æ. f. [ἀσέλγεια, ὕβρις, ἐξύβρισις] Mollities, petulantia, incontinentia animi, nec virtutem nec probitatem reverentis, procacitateque se oblectantis. Plaut. Asin. 2. 2. 32.
O catenarum colona. i. e. ô virgarum lascivia. i. e. Petulantia, in quo virgæ lasciviunt, quum tergum tuum verberant: non aliter quam vituli atque hœdi lascivire præ nimia mollitia & intemperantia solent.
Lasciviam Plin. lib. 26. cap. 1. Jocum petulantia & procacitate improbum vocat. Ulpian. in l. Corneliæ, ad legem Corn. de Sicariis, Quum quidam per lasciviam causam mortis præbuisset, comprobatum est factum Taurini Ignatii Proconsulis Bæticæ. Budæus.
Jocularis lascivia, vide in **menvagra**, unde cognoscimus Lasciviam habere aliquid jocatorium. Ibidem subjungitur Procax. H. St.
Læta lascivia. Lucret. lib. 5. 1399.
Recens lascivia. Quintil. lib. 2. cap. 4. Lasciviæ recentis frusculis capti.
Theatralis lascivia. Tacit. 11. Ann. 13. Theatralem populi lasciviam severis edictis increpuit. Lascivia populi, i. e. Licentia, petulantia.
Maledicendi lascivia. Quintil. lib. 9. cap. 2. Nam quanto minus aut ipsi in quos dicimus, aut judices, aut assistentes viderint hanc maledicendi lasciviam, si nolle nos credant? i. e. Dicacitatis voluptatem.
Militum lascivia. Liv. 4. 53. Prope solennis militum lascivia in consulem.
Orationis lascivia. Quintil. lib. 2. cap. 6.
Veneris lascivia. Ovid. 1. Amor. 4. 21.

Lascīvitas, ātis. f. Idem quod Lascivia. Firmic. lib. 1. cap. 1. Nec Afrana lascivitas, sobria Jovis moderatione corrigitur. Paulo ante dixerat. Luxuriosi semper Afrani, & voluptatibus occupati.
Animi lascivitas. Cæl. Aurel. Tard. 3. 8.

Lascīvio, [ἀσελγαίνω, ἐξυβρίζω] īre. Senec. Epist. 57. ad Lucilium. Nunquam vacat lascivire districtis: nihilque tam certum est, quam otii vitia negotio discuti.
Lascivire, est Petulanter agere, ut equi indomiti solent, aut qui diu in otio fuerunt, qui aut calcitrare præter solitum, aut lusitare exsultareque solent. Propterea Livius lib. 2. 29. Appius, inquit, Claudius & natura immitis, & efferatus, hinc plebis odio, illinc patrum laudibus, non miseriis ait, sed licentia tantum concitum turbarum: & lascivire magis plebem, quam sævire. i. e. Plebem nimio otio magis petulantem se præbere, quam veram seditionem meditari, nulla satis digna nobilitatis injuria concitatam. De plebe enim tanquam de aquis, qui ab aurigante reguntur, loquutus est.
Fuga lascivit agnus. Ovid. 7. Met. 321.
Lascivire alicui. Stat. 1. Silv. 5. 9. — dilecto volo lascivire sodali.
Lascivire etiam arbores dicuntur, Quum nimia pabuli ubertate luxuriant. Budæus. [Alludens, puto, ad Horatianum illud lib. 1. od. 36. extr. Lascivis hederis ambitiosior.

Lascīviens, entis. Justin. 16. 4. 1. Plebs nimio otio lasciviens.
Bos lasciviens. Vulg. Interpr. 1. Paral. 13. 9.

Lascīvibundus, a, um. Plaut. Stich. 2. 1. 16.
Quidnam dicam, Dinacium,
Lascivibundum tam lubenter currere?

Laser, V. **laserpitium**.

Laserpītium, vel potius **Laserpīcium**, i. n. [σίλφιον] Virgultum herbidum. Plin. lib. 19. cap. 3. In ea laserpitium gigni solitum tenerum ac contumacem: & si coleretur, in deserta fugientem: radice multa, crassaque, caule ferulaceo, haud simili crassitudine, &c. Plaut. Pseud. 3. 2. 17.
Eo laserpicii libram pondo diluunt. Columel. lib. 6. cap. 17.
Facit & radix, quam Græci σίλφιον vocant, vulgus autem nostra consuetudine Laserpitium appellat.
Laserpitium, ait Dioscorides lib. 3. cap. 94. in Syria, Media, & Libya nascitur: caule ferulaceo, quem Maspetum vocant: foliis apio similibus: lato semine. Laser e radice atque caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suave gustu, quod dilutum facile albescit [illegible] si quis degustaverit, humorem toto corpore ciet. [illegible] odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicam & Syria-

Digitized by Google

cum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia maspelon vocavera. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Hæc & plure Dioscorides. cujus interpres Mathiolus, Mauritani, inquit, Laserpicium Anviden nominant. Lasas vero, quæ laserpitii est lacrima, Assam appellant: quam in fœtidam, & odoratam dividunt. Id quod & ipse Dioscorides fecisse videtur, quod Cyrenaicum laser suavissimo odore commendaverit: Medicum vero, ac Syriacum, quoniam virosum emittant odorem, omnino damnaverit. Quamobrem non plane improbanda videtur eorum opinio, qui concretum illum succum quem officinæ & vulgus *Belzoinum* vocant, legitimum laser volunt esse, cui Dioscorides blandissimum tribuit odorem: Assam vero fœtidam Mauritanis vocaram, id tantum, quod ea Media Syriaque defertur, quod Sagapeni instar fœtidum deprehenditur. In quorum squidem sententiam non potui non ipse quoque deduci. Deinde multa affert in hanc rem testimonia, quæ nimis longum foret hic attexere. Videndus etiam est Theophrastus lib. 6. cap. 3. de plantarum historia.

Lăser, ĕris n. [ὀπὸς σιλφίου] Succus laserpicii. Plin. lib. 19. cap. 3. Ab his proximum dicetur auctoritate clarissimum laserpicium, quod Græci silphion vocant, in Cyrenaica provincia repertum: cujus succum vocant laser, magnificum in usu medicamentisque, & ad pondus argentei denarii pensum. V. LASERPITIUM.
Laser Cyrenaicum, dicitur etiam succus Cyrenaicus: laser Medicum, succus Medicus: laser Syriacum, succus Syriacus.

Laserātus, a, um. Adj. Lasere conditus. ut, Acetum laseratum. Plin. Valer. 1. 21.
Pullus laseratus. Apic 6. 9.

Laseratum, i n. Edulii, seu juris genus ex lasere. Apic. 1. 30.

Laserpiciātus, a, um. Adj. [σιλφιωτὸς] ut, Laserpiciatum acetum: i. e. Laserpicii succo dilutum. Plin. lib. 18. cap 30.

Laserpiciarium, i. n. Id quod conditum laserpicio. Petron. Fragm. Tragur cap 35. extr. Tertium voce de laserpiciario, mimo canticum extorquet. Scheffer. primum Laserpicario, deinde Laserpiciario vino legendum conjiciebat.

Laserpicifer, ĕra, ĕrum. Laserpicii ferax; ut, Laserpiciferæ Cyrenæ. Catull. carm. 7. 4.

Lases, V. LAR.

Lasiris, [λάσιριγξ] Inter Ornamenta muliebria numeratur a Polluce lib. 7. cap. 22.

Lassus, a, um. Adj. [κεκμηκὼς, κεκοπιακὼς] dicitur Labore, tam animo, quam corpore fatigatus. Ideoque ad ea demum spectat, quæ laboris molestiam sentiunt. Propert. lib. 2. 33. 26.
At nondum est talos mittere lassa manus.
Lassos opere faciundo. Plaut. Asin. 5. 2. 23.
Studio venandi lassus Ovid. 3. Met. 237.
Lassus de via Plaut. Pseud. 2. 2 66.
Amore lassus Ovid. 3. Amor. 7. 80.
Via lassus. Ovid. 5. Trist. 4. 2.
Animus lassus & cura confectus. Ter. And. 2. 1. 4.
Aures lassæ Hor. 1. Serm. 10. 10.
Humus lassa. Ovid. 2. de Pont. 4. 14.
Lumina lassa. Ovid. 7. Met. 579.
Pietas lassa malis Ovid. 4. de Pont. 8. 8.
Res lassæ. Plaut. Stich. 4. 1. 16.
Rebus lassis petere solatia. Ovid. 5. Trist. 2. 41. al. Lapsis.
Sanguis lassus. Stat. 2 Theb. 669.
Stomachus lassus. Horat. 2. Serm. 8. 8.
Terra lassa Plin. lib. 17. cap. 5.
Visus lassus. Stat. 1 Silv. 3. 14.

Lassŭlus, a, um. Adj dimin [ὁ σμικρὸν κεκοπιακὼς] Catul. 61. 13.
Itaque ut domum Cybeles tetigerunt, lassulæ
Nimio a labore, somnum capiunt sine Cerere.

Lassitūdo, inis. f. [κόπος] Molestia quam ex labore suscipimus. Cic. 12 Fam 25. Sed nulla lassitudo impedire officium & fidem debet. Cæs. 2. Bell Gall. cap. 23. Cursu ac lassitudine exanimatus.
Lassitudines pl. Plin. lib. 31. cap. 10. Reficit lassitudines nitrum.

Lassesco, [κοπιάομαι, ἀποκάμνω, ἀποκαμνῶμαι] ĕre. Lassum fieri. Plin. lib 30. cap 16. Non lassescere in ullo labore, qui nervos ex alis & cruribus gruis habeant.
Torpore femineo lassescere. Apul. in Trismeg p. 88.
Translate Plin. 7. 40. Ne lassescat fortuna, metus est.

Lasso, [ἀποκάμνω, κοπόω] āre. Fatigare. Plin. Epist. 9. lib. 3. Multisque causis non lassaretur modo, verum etiam confunderetur. Martial. lib. 8. 31.
Sed jam supplicibus dominum lassare libellis Desine.
Artus lassavimus calamo. Ovid. 21. Epist. 245.
Brachia lassare aquis. Ovid. 1. de Pont. 7. 28.
Manus rela lassaret. Ovid. 1. Epist. 10.
Me jam lassavit labor insolitus. Ovid. 10. Met. 554.

Lassor, [κοπιάομαι, ἀποκάμνομαι] āri. pass. Ovid. 8. Met. 577.
— in molli nequicquam lassor arena.

Lassātus, a, um. Partic. [κοπωθεὶς] Juven. 6 Sat. 130.
Et lassata viris, nondum satiata, recessit.
Sequendo lassata. Ovid 9. Met. 648.
Membra lassata. Ovid 6. Met. 353.

Lassatio, ōnis. f. apud Mart. Capell.

Lassator, ōris. m. apud Augustinum.

Lastaurus, i. m. [λάσταυρος] Scortator, salax & impudicus. Suet. de Grammat. cap. 15. Lastaurum & luconem & nebulonem, popinonemque appellans. V. Turnab. & Pitisc. in l.

Lasthenia, æ. f. [Λασθένεια] Mulieris Mantineæ, ex Arcadia, nomen, quam Platone præceptore usam scribit Plutarchus: ornatuque virili auditurium ingressam scribit etiam Laertius in Plat. Segm. 46.

Lasus, [Λᾶσος] primus de Musica scripsit, & dithyramborum certamen primus protulit; vixitque temporibus Darii Persarum regis. V. Suid

L A T

Latace, es. f. Herba magica. Plin. 26. 4. pr. Latacen dari solitam e Persarum rege legatis, ut quocunque venissent, omnium rerum copia abundarent.

Latagos, i. m. Unus ex Ponticis regibus, qui Æetæ Colchorum regi contra Persen auxilio venerunt. Valer. Flacc. 5. 584
Item unus Teucrorum, occisus a Mezentio. Virg. 10. Æn. 697.

Late, Adv. a Latus adjectivo. V. LATUS.

Lăteo, ui, [λανθάνω, διαλανθάνω] ēre. In occulto esse.
Latuit ad hanc ætatem. Cic. 1. Tusc. 4. Vetus MS. habet Jacuit.
Latere abdite. Cic. 4. Verr. 181.
Abditus later agro Hor. 1. Epist. 1. 5.
Clam latere. Ovid. Rem. Amor. 437.
Furtim latere. Ovid 14. Met 275.
Causa mihi latet. Lucan. 1. 419. Virg. 5. Æn. 6.
— quæ tantum accenderit ignem
Causa latet. Cum Accus. Virg. 1. Æn. 134.
Nec latuere doli fratrem Junonis & iræ. i. e. Non ignorabat fraudem.
Latet plerosque, h. e. Plerisque occultum & clam est, atque incertum & ignotum. Plin lib. 2. cap 20.
Æquor latet sub classibus. Virg. 4. Æn. 482.
Amor latet. Ovid. 18 Epist. 14.
Ara latet. Ovid. 10. Met. 250.
Error latet aliquis. Virg. 2. Æn. 48.
Fures nocte latent. Catul. in Carmine nupt. 60. 14.
Res latuit patrem. Ovid. 4. Fast. 211.
Virtus latet obruta paupertate. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 122.
Latet apud. Martial. lib. 5. 59.
Nunquid apud Parthos, Armeniosque latet?
In loco aliquo latet, aut re aliqua. Virg. 3 Ecl. 93. Cic. 3. Verr. 39.
In occulto latere. Cic. 1. Acad extr. Sic omnia latere censebant in occulto, neque esse quicquam quod cerni aut intelligi possit.
In tenebris latere. Cic. 1. Q. Frat. 1.
Inter dentes latet Plaut. Trin. 4. 2. 80.
Sub arcis latent. Plaut. Casin. 3. 5. 32. Translate Liv. 34. 9. extr. Erant etiam eo tutiores, quod sub umbra Romanæ amicitiæ latebant.
Nocte latent mendæ. Ovid. 1. de Arte Am. 249.

Latens, entis. Partic. [λανθάνων, κρυπτόμενος] ut
In alvo matris latentes. Hor. 4. Carm. 6. 19.
In latenti retinere jus civile. V. In latenti, in præpositione IN.
Manifestare latentem. Ovid. 13. Met. 106.
Dolus latens. Stat. 10. Theb. 236.
Gemitus. Lucan. lib. 1. 257.
Ira. Lucan. lib. 5. 256.
Saxa latentia. Virg. 1. Æn. 112.
Verba. Ovid. 9. Met. 572.
Compar. ut, Origo latentior. August. de Genesi ad lit. 12. 18.

Latenter, Adv. [λανθανόντως, κρυφίως, λάθρᾳ] Clam, occulte. Cic. in Topic 63. Quum enim nihil sine causa fiat, hoc ipsum est fortunæ eventus, obscura causa, quæ latenter efficitur.
Amare latenter. Ovid 3. ex Pont. 6. 60.
Incendere latenter. Ammian. 31. 44.
Irrepere latenter. Idem 27. 21.

Latĭto, [ὑποφωλεύω] āre. frequent. Cic. pro Domo 83. Jube adesse, latitat omnino. Ulpianus in l. Fulcinius. D. Quibus ex causis in possessionem eatur. Latitare, est cum tractu aliquo latere: quemadmodum factitare, est frequenter facere.
Corpore clausus latitat fetus. Ovid. 7. Epist 134.
Parsque tui latitat corpore clausa meo Al. Lateat rectius
Alicui latitare. Plaut. Trin. 4 2. 81. Ille ignavissimus mihi latitabat.
Latitare dicuntur, Qui ad judicium vocati frustrantur, & ludificantur. Cic. pro Quint. 54 [illegible] experiri non potui: latitavit, procuratorem nullum reliquit. Budæus.

Latitans, antis. Cic. pro Cluent. 39. Extrahitur domo latitans Oppianicus.
Aper latitans. Hor. 3. Carm. 12. 12.
Sidera latitantia. Ovid. 10 Met 449.

Latitābundus, a, um Sidon. 1. Epist. 6.

Latitātio, ōnis f. [ὑποφώλευσις] Quintil. lib. 7. cap. 3. Sonus, clamor, gemitus, latitatio, metus, similia.

Latitātor, ōris m apud Augustin.

Lătĕbra, & Latebra, æ. & Latebræ, arum. f. [καταφύγιον φωλεός] Loca in quibus quid delitescere & occultari potest. Plin. lib 7. cap. 45. Et lib. 8. cap. 27. Idem, hiberna latebra visu obscurato, &c. Cic pro Lege Manil 7. Ita regnat, ut se nec Ponto, neque Cappadociæ latebris occultare velit.
Cæcæ. Virg 3. Æn 232.
Curvæ Virg. 3 Georg 544.
Dulces Hor. 1. Epist 16. 15.
Tutæ Sil. lib. 17. 618.
Ferarum latebræ. Liv. lib. 46. [Manifestus error est in loci notatione.
OEnanthe quidam etiam statos latebræ dies habet Plin. lib. 10. cap. 19.
Tabellæ latebra Cic. 3 Fam 12. Nullam, ne in tabellæ quidem latebra, fuisse absconditam malevolentiam, quæ te impugnata auderat?
Adhibere latebram obscuritatis. Cic. 2. de Divin. 111.
Conjicere se in misificam latebram Cic 2. de Divin. 46.
Dare latebram populo, in qua, &c. Cic. 3 de Legib. 35.
Erumpere ex latebris. Cic pro Sext. 9. Quum illa conjuratio ex latebris, atque ex tenebris erupisset.
Habere latebram. Cic 2 de Fin. 107. Ludi, cœnatio, villa Luculli (nam si tuam dicerem, latebram haberes) ad corpus, &c.
Vita hominum altos recessus, magnasque latebras habet. Vide infra in RECESSUS. H. St.
Peregrare latebras suspicionum V PERAGRO.
Quærere latebram perjurio. Cic 3. Off 106. Sed si hoc sibi sumant, nullam esse fidem quæ infideli data sit, viderint, ne quæratur latebra perjurio. i e Excusatio quæ lateat & non videatur perjurium.
Latebræ & recessus in animis hominum. Cic. pro Marcel. 23.

Latebrōsus, a, um. Adj. [φωλεώδης] ut, Locus latebrosus, In quo frequentes latebræ sunt. Plaut. Bacch. 2. 1. 20.
Colles latebrosi Sil lib 5 191.
Flumina latebrosa. Virg 8 Æn 713.
Frondes latebrosæ. Claud. 2. Cons Stil. 313.

Locus

Digitized by Google

Locus latebrosus ad equites tegendos. Liv. 21. 54.
Nox latebrosa. Lucan. lib. 6. 120.
Pumex latebrosus. Virg. 5. Æn. 214.
Vita latebrosa. Cic. pro Sext. 126.
Superl. August. Retract. 1. 19. Latebrosissima quæstio.

LATEBRŌSE, Adv. [λαθραίως] Occulte, clam. Plaut. Trin. 2. 2. pr.
— Pater adsum,
Impera quid vis, neque tibi ero in mora: neque latebrose me abs tuo
Conspectu occultabo.

LATEBRICŎLA, æ. c. Qui latebras incolit. Plaut. Trin. 2. 1. 14. Latebricolarum hominum corruptor.

LĂTĬBŬLUM, i. n. [φωλεός] Idem quod Latebra. Sed Latebras proprie hominum, Latibula ferarum esse inquit Valla. quæ differentia sæpissime confunditur. Cic. 1. Off. 11. Omniaque quæ sint ad vivendum necessaria, anquirat & paret, ut pastum, ut latibula, ut alia ejusdem generis. De animali.
Latibulum etiam de hominibus dicitur. Cic. 12. Att. 14. Ego autem volo aliquod emere latibulum, perfugium doloris mei.
Adire omnia latibula. Catul. 61. 54.

LATIBŬLO, [φωλεύω] āre Latere. Varro apud Non. Vide ne servus domini latibulet. V. seq. dict.

LATIBŬLOR, [φωλεύω] āri. dep. Idem. Accius Putatoribus, Progredere, & ne quis latibuletur, prospice. Nævius Erotopægnion, Nocte ut opertus amictu latibuletur. Non. 2. 496. Antiquum.

LĂTER, m. [πλίνθος] latĕrem, latĕre; & latĕres, in plurali integrum, genitivus & dativus singulares raro leguntur; Terra seu argilla ad solem siccata, vel cocta, & in lapidem durata. Vitruvius lib. 1. cap. 5. sub finem, sive silex, sive cæmentum, aut coctus later, sive crudus, his erit utendum. Cic. 2. de Divin. 98. Num hoc in latere, aut in cæmento, ex quibus urbs effecta est, potuit valere?
Proprie Later est ad solem siccatus. V. Vitruvium paulo post in Ducere lateres.
Coctiles lateres. V. COQUO.
Coquere lateres in fornacem. V. COQUO.
Ducere lateres. Vitruv. lib. 2. cap. 3. Itaque primum de lateribus, qua de terra duci eos oporteat, dicam. Non enim de arenoso, neque calculoso, neque sabuloso luto sunt ducendi, quod ex his generibus quum sunt ducti, primum fiunt graves: deinde quum ab imbribus, in parietibus asperguntur, dilabuntur & dissolvuntur, paleæque, quæ in his ponuntur, non cohærescunt propter asperitatem. Faciendi autem sunt ex terra albida cretosa, sive de rubrica, aut etiam masculo sabulone. Ducendi autem sunt per vernum tempus, & autumnale, ut uno tenore siccescant. Qui enim per solstitium parantur, ideo vitiosi sunt, quod summum corium sol acriter quum percoquit, efficit ut videantur aridi, interius autem sint non sicci: & quum postea siccescendo se contrahunt, perrumpunt ea quæ erant arida: ita rimosi facti, efficiuntur imbecilli. Maxime autem utiliores erunt, si ante biennium fuerint ducti: namque non ante possunt penitus siccescere. Ex his liquet, laterem duci & fieri eodem significatu dici: eumque proprie esse, qui ad solem fuerit exsiccatus. Qui enim coquitur in fornacibus, aut Testa dicitur, aut Coctus later. Idem lib. 2. cap. 8. Saxo quadrato, aut ex testa, aut silicibus ordinariis struat bipedales parietes. Ibidem, non ita procul a fine, De ipsa autem testa, si sit optima, seu vitiosa ad structuram, statim nemo potest judicare, quod in tempestatibus & æstate in tecto quum est collocata, tunc si firma est, probatur. Nam quæ non fuerit ex creta bona, aut parum erit cocta, ibi se ostendet esse vitiosam gelicidiis & pruina tacta.
Laterem lavare, proverbium, pro Operam ludere. Ter. Phorm. 1. 4. 8.
Purgem me? laterem lavem.

LATERĬTIUS, a, um. Adj. [πλίνθινος] Ex latere factum. Plin. 16. 30.
Lapide duro, ac silice æquo construunt, veluti lateritius parietes.
Opus lateritium. Columel. 9. 6.
Urbs lateritia. Suet. Aug. cap. 28.

LATERARIUS, a, um. Adj. Lateribus aptus. ut, Terra lateraria. Plin. lib. 19. cap. 8.

LATERARIUS, i. m. Aceratum vero est lutum paleis mixtum, ut laterariis usus est. Nonius. H. St. V. Non. 5. 97. in Aceratum, quanquam in edit. Gothofr. Laterarii excusum est. Gloss. Gr. Lat. πλινθουργός. Laterarius.

LATERARIA, æ. f. [πλινθουργεῖον] Officina in qua fiunt lateres. Plin. lib. 7. cap. 56. Laterarias ac domos constituerant primi Euryalus & Hyperbius fratres Athenis: antea specus erant pro domibus.

LATERINA, æ. f. Idem. Tertull. adv. Marc. cap. 2. 20. Mercedes pro laterinis deductis.

LATERĀMEN, inis. n. Vas lateritium. Lucret. 6. 232.
— rareque facit lateramina vasis. V. ibi Lambin.

LATERANUS, i. m. Deus focorum, & Genius, dictus hoc nomine, quod ex laterculis crudis caminorum istud exædificetur genus. Arnob. 4. p. 130.

LATERCŬLUS, i. m. [πλινθίον] dimin. Parvus later. Plinius lib. 30. cap. 7. extr. Facto crudis laterculis, ad formam camini. Curtius lib. 5. 1. 25. scribit Laterculo coctili structos fuisse muros Babylonios. Columel. lib. 8. cap. 14. Sub porticibus deinde quadratæ haræ cæmentis vel etiam laterculis exstruuntur.
Est etiam Genus pistorii operis a forma, in quam fingitur, vocati. Apul. 10. Met. p. 245. Elmenh. Heic panis crustula, lucunculos, hamos, laterculos, & complura scitamenta mellita. V. Turneb. Advers. 8. 8.

LATERCULUM, i. n. Codex dignitatum omnium, tam militarium quam civilium. l. 1. & 2. Cod. de Offic. Quæstor. Et Isidor. 6. 17. de Cyclo Paschali. Hinc & Laterculum dictum, quod ordinem habeat stratum annorum.

LATERALIS, V. LATUS subst.

LATERANUS, i. m. [Λατερανός] Proprium nomen patricii Romani qui latere frequens in otio solebat. Hic Consul designatus jussu Neronis interfectus est. Ædes ejus amplissimæ datæ fuerunt a Constantino Imperatore Pontifici maximo. Juven. 10. Sat. 17.
— egregias Lateranorum obsidet ædes
Tota cohors. Inde, Lateranense palatium, & Lateranensis basilica, Sancti Joannis ædes vocata est, quæ in Lateranorum nobilissimæ gentis ædibus exstructa fuit.

LATERCULUS, V. LATER.

LATERIUM, i. n. fuit Qu. Ciceronis villa in ipsius patria Arpino: quam quum vellet vendere, Arpinatum erat fremitus excitatus. Cic. 4. Att. 7. Arpinatum fremitus est incredibilis de Laterio.

LĀTERNA, æ. f. [φανός] a Lateo, lates, quod primam corripit, Laterna vero producit: notæ significationis. Martial. lib. 14. 61.
Dux laterna viæ clausis feror aurea flammis:
Et tuta est gremio parva lucerna meo. Ibid. 62. de Laterna ex vesica,
Cornea si non sum, numquid sum fuscior? Cic. 4. Att. 3. Clodii vestibulum vacuum sane mihi nuntiabatur, paucis pannosis sine laterna.
Laterna Punica. Plaut. Aulul. 3. 6. 30.
Ita is pellucet, quasi laterna Punica.
Pareus in Lex. Crit. p. 660. an Veteres Lanterna dixisse.

LATERNĀRIUS, i. m. [φανοφόρος] Qui alteri laternam præfert. Cic. in Pison. 20. An cum altero barbato Epicureo, cum altero Catilinæ laternario? V. Præferre facem in FAX.

LATERUNCULUS, V. LATRO.

LATESCO, V. LATUS adjectivum.

LĂTEX, icis. m. [λιβάς] Omnis humor Poetis dicitur: ab eo quod intra aliquid lateat. Unde & de aqua, vino, & ceteris dicitur. Virg. 1. Æn. 690.
Regales inter mensas, laticemque Lyæum. Ovid. 8. Met. 274.
Palladios latices dixit, quum Oleum dicere vellet. Et Lucret. lib. 1. 940. Absynthii laticem. Cic. 2. de Divin. 63.
Nos circum latices gelidos fumantibus aris, &c. Ex Homero.
De aqua dixit Lucret. 1371.
Cedere squammiferis latices nitentibus aiunt, &c.
Cupido laticum, Sitis. Lucret. lib. 4. 1086.
Liquoris virgenei latex, Vinum. Lucret. lib. 5. 15.
Calidi latices. Virg. 6. Æn. 218.
Cærulei latices. Ovid. 3. Trist. 10. 29.
Perennes latices. Lucret. lib. 5. 263.
Sacri. Ovid. 5. Met. 263.
Congerere laticem in vas. Lucret. lib. 3. 1083.
Perpotare absynthi amarum laticem. Lucret. lib. 4. 16.
Refovere aliquem gelido latice. Sen. Agam. 8.

LATHYRIS, idis. f. [λαθυρίς] Herba quæ Catapitia major appellatur. Plin. lib. 27. cap. 11. Lathyris folia habet multa lactucæ similia, tenuiosa, germina multa, in quibus semen tuniculis continetur, ut capparis.

LATHYRUS, i. m. Herba, quæ alias Leontopodion. Apul. de Herb. cap. 7.

LATIALIS, LATIAR, LATIARIS, V. LATIUM.

LATIBULUM, V. LATEO.

LATICLAVIUM, LATIFOLIUM, LATIFUNDIUM. V. LATUS, a, um. adj.

LATINE, LATINI, LATINUS. V. LATIUM.

LĀTĪNUS, i. m. [Λατῖνος] teste Virgilio 7. Æn. pr. Laurentum rex, Fauni & Maricæ nymphæ Laurentis filius. Virg. 7. Æn. 45.
— rex arva Latinus & urbes, &c. Hic, ut idem testatur, Æneam profugum suscepit hospitio: & ut responso acceperat, ei Laviniam filiam, jam Turno Dauni filio promissam, dedit uxorem: quamobrem bellum ingens inter Æneam & Turnum exortum est, in quo Latinum cecidisse ex Virgilio & Servio manifestum est.
Fuere & alii plures Latini, ut auctor est Hyginus Fab. 127. Hic Circe & Telemacho genitus est, ut Hesiodus vero, Circe & Ulysse. Theog. extr. conf. Serv. ad loc. cit. Æneid.
Latinus Silvius, ut ait Livius 1. 3. Æneæ Silvii fuit filius, & mortuo patre Albanis imperavit, & ab eo coloniæ deductæ eorum qui Prisci Latini nuncupati sunt.

LATIO, V. FERO.

LATITO, V. LATEO.

LATITUDO, V. LATUS, adj.

LĂTIUM, i. n. [Λάτιον] ut ait Plin. lib. 3. cap. 5. pr. ea pars Italiæ est, ubi sunt Tiberina ostia & Roma terrarum caput. Dictum Latium a Latendo, quod illic latuerit Saturnus, Jovem filium fugiens. Ovid. 1. Fast. 238.
Dicta quoque est Latium terra, latente deo. Virg. 8. Æn. 322.
— Latiumque vocari
Maluit, his quoniam latuisset tutus in oris. Varro autem Latium dici putat, quod latet Italia inter præcipitia Alpium & Apennini, teste Serv. ad loc. Est autem duplex Latium, ut dicit Servius, Unum a Tiberi usque ad Fundos: aliud inde usque ad Vulturnum. Latium vero antiquum, ut ait Plin. lib. 3. cap. 5. a Tiberi Circeios servatum est m passuum L. longitudine. tam tenues primordio imperii fuere radices. Colonis sæpe mutatis tenuere aliis alii temporibus, Aborigines, Pelasgi, Arcades, Siculi, Aurunci, Rutuli. Et ultra Circeios Volsci, Osci, Ausonii, unde nomen modo Latii processit ad Lirin amnem. Cic. pro Arch. 5. Studiaque hæc & in Latio vehementius tum colebantur.
Facetiæ oblitæ Latio. Cic. 9. Fam. 15. Mirifice capior facetiis maxime nostratibus, præsertim quum eas videam primum oblitas Latio tum, quum in urbem nostram est infusa peregrinitas: nunc vero etiam Braccatis & Transalpinis nationibus, ut nullum veteris leporis vestigium appareat.
Ferox Latium. Hor. 1. Carm. 35. 10.
Felix Latium. Hor. in Carm. secul. 66.

LĀTĪNI, ōrum. m. [Λατῖνοι] Populi Italiæ in Latio: de quibus Salust. Primo Italiam tenuisse quosdam, qui appellabantur Aborigines: hos postea adventu Æneæ Phrygiis junctos, Latinos uno nomine nuncupatos. Servius autem ait Æneam victis Latinis, ut eorum favorem sibi conciliaret, nomen Latinum non solum illis non sustulisse, sed etiam Trojanis imposuisse.

LATIUS, a, um. [Λάτιος] Adj. Poetis usitatius. Columel. lib. 1. in præf. An Latiæ Musæ non solos adytis suis Accium & Virgilium recepere, sed eorum & proximis & procul a secundis sacras concessere sedes?
Agri Latii. Ovid. 3. Fast. 606.
Arces Latiæ. Ovid. 15. Met. 582.
Gens Latia. Ovid. 4. Fast. 42.
Lingua Latia. Ovid. 2. de Pont. 3. 75.
Latius, Latus, Lætus miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil. 12. 411. & 17. 433.

LATIĀLIS, vel LATIARIS, e. [Λατιάρις] Quod est ex Latio: ut, Latialis Jupiter, apud Cic. pro Milon. 86. Al. Latiaris.
Caput Latiale, Capitolium. Lucan. lib. 1. 530.

Doctrina Latialis. Macrob. lib. 1. cap. 1.
Sermo Latialis, Romanus & Latinus, quo Latini primum usi sunt. Plin. lib. 3. cap. 1. Ex his digna memoratu, aut Latiali sermone dictu facilia. i. e. Latino.

LATIAR, is. n. Ipsum solenne Latinarum feriarum, de quibus in LATINUS, a, um. Macrob. lib. 1. Saturnal. cap. 16. Quum Latiar, hoc est Latinarum solenne, concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed & cum mundus patet, nefas est prælium sumere. quare nec Latinarum tempore, quo publice quondam induciæ inter Romanum populum Latinosque firmatæ sunt, inchoari bellum decebat, &c. Cic. 2. Q. frat. 4. extr. De nostra Tullia tui mehercule amantissima, spero cum Crassipede nos confecisse. Dies erant duo, qui post Latinas habentur religiosi: ceterum, qui confectum erat Latiar, erat exiturus. Vide Interpp. ad loc. Cæl. Rhodig. lib. 18. cap. 24. & In primis J.F.Gronov. Obs. lib. 4. cap. 25.

LATINUS, a, um. aliud Adj. [Λατῖνος] Virg. 1. Æn. 10.
— genus unde Latinum.
Carmen Latinum. Hor. 1. Carm. 32. 3.
Consuetudini Latinæ tradere. Columel. in præfat. lib. 12. i. e. In Latinum sermonem vertere.
Feriæ Latinæ. Var. 5. de L. L. 3. Latinæ feriæ dies conceptivus dictus a Latinis populis, quibus ex Albano monte ex sacris carnem petere jus fuit cum Romanis. A quibus Latinis, Latinæ dictæ. Hactenus Varro. Cic. pro Planc. 23. Quibus a municipiis vix jam qui carnem Latinis petant, inveniuntur. conf. Liv. 32. 1. & 37. 3.
Feriæ Latinæ. Dionysius Halicarnasseus lib. 4. Tarquinius Superbus designare templum statuit Romanis & Latinis commune, atque Hernicis & Volscis, eis quidem qui in societatem scripti erant: ut convenientes quocunque anno in designatum locum nundinarent unaque vescerentur, ac de communibus extis partem quique eorum caperent. Grate autem suscipientibus rem omnibus, locum designavit ubi conventum facerent, in medio maxime gentium earum positum, montem celsum qui Albanorum superstat urbi, in quo nundinas quotannis agi & inducias esse omnibus erga omnes lege statuit: Sacrificiaque perfici communia Latiali Jovi: epulas idem quoque statuens, quas exhibere oporteret ad sacrificia unamquamque urbem, & quam partem unamquamque accipere. Quæ vero participes erant hujus solennitatis & sacrificii urbes fuere, tribus demptis, quinquaginta. Has autem solennitates & sacrificia Romani usque ad hæc nostra tempora perficiunt, Latinas eas vocantes. Feruntque in eas hæ, quæ participes sunt sacrorum, urbes: aliæ agnas, aliæ caseos, aliæ lactis mensuram quandam, aliæque his simile aliquod molæ genus. Uno autem tauro communiter ab omnibus immolato, statutam partem urbs quæque accipit. Sacrificant enim pro omnibus, principatumque sacrorum Romani habent. Idem sub finem lib. 6. Decrevit Senatus etiam agendas esse diis gratias de reconciliatione plebis, sacrificiaque perficienda, unam diem adjiciens Latinis feriis vocatis, quæ duarum erant: primam quidem sacram faciente Tarquinio, quo tempore Etruscos vicit: secundam vero addente Populo quum Reges ejiciens liberam civitatem fecit. quibus duabus tertia quoque adjuncta est, reditus rebellium gratia. Patrocinium autem & curam sacrificiorum quæ in his fiunt, atque certaminum, accepere Tribunorum ministri, nunc habentes potestatem ædilitiam, ornati ipsi a Senatu purpura & solio eburneo, aliisque insignibus quæ Reges habuerant. Plin. lib. 27. cap. 7. Latinarum feriis quadrigæ certant in Capitolio, victorque absinthium bibit: credo sanitatem præmio dari honorifice arbitratis majoribus. Arnobius adversus gentes lib. 2. ubi de cærimoniarum mutatione agit, In Albano antiquitus monte nullos alios licebat, quam nivei tauros candoris immolare: nonne istum morem, religionemque mutastis, atque ut rufulos liceret dari Senatus constitutum sanctione? Plutarch. in Camill. ad finem, Quum multæ in Senatu variæque contentiones essent, quod in varias sententias civium mentes trahebantur, tandem in hanc sententiam itum est, ut alter ex Consulibus plebejus crearetur. Dictator (Camillum [illegible]) quum ad populum hoc nuntiaret, statim populus cum Senatu reconciliatus est, & Camillum plausu ac clamore domum usque deducunt. Postridie autem congregati decreta tulere, ut ædes Concordiæ (quemadmodum Camillus voverat,) quæ foro & concioni immineret, rebus bene gestis, exstrueretur. Adjectus insuper Latinis dies unus, ut quaternis diebus agerentur, utque populus Ro. omnis in præsentia sacrificaret coronatus. V. & Liv. lib. 6. ad finem.
De Feriis Latinis Alex. ab Alex. lib. 5. cap. 7. in hunc modum, Romanos Consules comitiis creatos, sortitis provinciis, aut extra sortem datis, Latinas ferias indicere consuevisse plane perspicuum est: Jovique Latiali in monte Albano sacrum facere, quod Latiar dixere, ubi carnem Latinis populis dare mos erat, quæ visceratio dicta. Est enim mons Albanus inter Albam & urbem Romam tractu fere pari disjunctus, ubi templum e Tarquinio Superbo Jovi Latiali constructum ferunt. Paulo post: Has Latinas Tarquinius a principio in unam diem indixit. post Reges vero exactos, altera populi jussu adjici cœpta fuit. Demum restituta plebe, quæ ad sacrum montem secessent, in tres aut quatuor dies indictas a Consule vel Præfecto Latinarum fuisse: interjecto deinde tempore, in decem dilatas servatasque invenimus.
De Præfecto Latinarum puero nobili, qui, absentibus magistratibus, ne urbs sine imperio foret, in tempus deligebatur, qui jus redderet, ac subitis mederetur, ut ait Tacit. 6. Ann. 11. pr. meminerunt Fenestella, & Pomponius in l. 2. D. de origine juris. ubi omnino Rupertum V. In Præfectus Urbi etiam vocabatur De Visceratione in iisdem feriis suo loco dicetur.
Ferias autem Latinas, maximo Romanorum Latinorumque magistratuum conventu, Consules procurabant, eoque interea cum populo agere non liceret: ut ob eam caussam Latinæ aliquando a Consulibus instaurarentur, quum tribuni pl. obsistere vellent, populares leges, & mi reip. perniciosas, ferre cupientibus. itaque Cic. 2. Q. frat. 5. Consul, inquit, Lentulus dies comitiales eximit omnes. nam etiam Latinæ instaurantur: nec tamen deerant supplicationes. sic legibus perniciosissimis obsistitur, maxime Catonis. Instaurabant Latinas etiam Pontifices, ut Liv. lib. 32. cap. 1. tradidit. id autem fiebat, quasi jam, faciendis iis, aut prætermissum aliquid esset, aut, quod non oporteret, commissum. Primus eas in unum diem Tarquinius Superbus instituit: secundus dies additus, pulsis regibus: tertius post secessionem in Aventinum: quartus, plebe & patribus a Dictatore Camillo in concordiam reductis. In eo meam fluctuare sententiam fateor, conceptivæne an stativæ feriæ fuerint Latinæ. si Varronem, & Macrobium sequamur, antiquitatis utrumque peritissimum, conceptivæ erant, non stativæ, concipiebanturque in dies vel certos, vel incertos. Livius tamen stativas indicat fuisse, quom ait lib. 45. 12. pr. Romæ Consules, Prætoresque usque ante diem v. Cal. Mai. Latinæ tenuerunt. eo die perpetrato sacro in monte, in suas quisque provincias proficiscuntur. Non enim simile veri est, Consules, quum victor Annibal vastaret Italiam, consulto in v. Cal. Maias, qui dies a primo initi magistratus die, hoc est ab Idibus Martii, XLIII dierum spatio distat, Latinas distulisse: ut ipsi sibi diutinæ in urbe mansionis necessitatem imponerent: quum ire in Provincias neque Consulibus, neque Prætoribus liceret, nisi Latinarum sacro perpetrato. aut igitur eas e stativis in ordinem conceptivarum postea transisse credendum est: aut latentem caussam alii perscrutentur. Ex P. Manutii commentariis in epist. ad Attic. 1. 3. pr. & ad Q. fratrem 2. 4. [Latinas variis temporibus indictas docet Livius, ut ante d. III. Non. Maji & ante d. III. Id. Sextil. lib. 41. 20 & Prid. Kal. April. lib. 44. 22. & ante d. IV. & III. & prid. Id. Novemb. lib. 45. 3. & Kal. Jun. 42, 35. Unde satis apparet, revera conceptivas fuisse, h. e. Anniversarias quidem, non tamen stato die redeuntes, sed quotannis a Consulibus in certam diem indictas. Itaque nec in antiquis Fastis, seu Kalendariis usquam annotatas reperies. Liberum autem consulibus fuisse in quem diem vellent indicere, nisi nominatim S. C. vetarentur, apparet ex Liv. 44. 17. & 21. unde simul cognoscimus quo minus mature fierent sæpe religiones obstitisse. conf. eundem 42. 10. extr.
Fides Latinæ. Hor. 1. Epist. 3. 12.
Gens Latina. Virg. 8. Æn. 55.
Juniani Latini in libertorum numerum [lege Junia Norbana] inducti fuerunt, similitudine eorum qui socii Latini & Latini colonarii dicebantur, qui in Latinas colonias deducti fuerant. Lex sociis nominis Latini dabat, qui stirpem ex sese domi relinquerent, ut cives Romani fierent. Hæc apud Livium 41. 12. lex exstat, a qua profectam esse primum rationem eam qua jus Quiritium consequerentur Latini liberti existimo, ut prole. De his sæpe fit mentio apud Jurisconsultos, & Ulpianum præsertim in institutis. Turneb. V. in LATINITAS.
Lingua Latina locupletior Græca. Cic. 1. de Fin. 10. Ita sentio, & sæpe disserui, Latinam linguam non modo non inopem, ut vulgo putarent, sed locupletiorem etiam esse quam Græcam.
Vertere in Latinum, h. e. In Latinam linguam. Quintil. lib. 10. cap. 5. subaud. Sermonem.
Verba Latinis miscere Græca. Hor. 1. Serm. 10. 20.
Vocabula parum Latina. Martial. lib. 2. 8.
Voce Latina loqui. Ovid. 3. Trist. 12. 39.
Urbs Latina. Virg. 9. Æn. 367.
Compar. Hieronym. Epist. 13. ad Paulin. Nihil Latinius tuis voluminibus.
Superl. Idem Epist. 51. Homo Latinissimus.
Viri Latinissimi. August. de Grammat. Tom. 1. p. 98. V. Cellar. Cur. Post. p. 149.

LATINÆ, arum. f. pl. subaudito Feriæ. V. LATINUS, a, um. adj.

LATINE, Adv. [Λατινῶς] More Latinorum. Cic. 6. Verr. 2. Latine me scitote, non accusatorie loqui. Idem 7. Philipp. 17. Qui plane & Latine loquuntur. h. e. Proprie, aperte & ut res habet, sine figuris ulla vel obscuritate aut circuitu.
Quoniam turpe est Latine loquentibus non quamque rem nomine suo appellare. V. Favor. apud Gell. libri 4. cap. primo. H. St.
Loqui Latine, i. e. Pure & emendate loqui. Cic. de Opt. gen. Orat. 4. & de Clar. Orat. 258.
Scire Latine Cic. pro Cæcin. 55. Quid enim facilius est, quam probari iis, qui Latine sciant, in uno servulo Familiæ nomen non valere?

LATINITAS, itis. f. pro Latino sermone. Cic. 7. Att. 3. Secutusque sum non dico Cæcilium, Mane ut ex portu in Piræeum (malus enim auctor Latinitatis est) sed Terentium, &c. Et 4. ad Herenn. 17. Latinitas est, quæ sermonem purum conservat, ab omni vitio remotum.
Latinitas, Jus Latii, jus civium Romanorum. Cic. 14. Att. 12. Scis quam diligam Siculos. Multa illis Cæsar, neque me invito, etsi Latinitas erat non ferenda, &c. i. e. Jus civium Romanorum. Nam Latini, cives Romani: itaque & suffragia ferebant, & magistratus gerebant. Si igitur Siculis Cæsar jus Latii concessisset, res fuisset non ferenda, veruntamen ferri potuisset. Ut autem Antonius legem figat, quasi a Cæsare latam, qui nullam hac de re mentionem fecit, hoc vero neutiquam ferri potest.
Merita erga populum Ro. allegantes Latinitate vel civitate donavit. Suet. in Augusto cap. 47. H. St. Plenissime de Latii antiqui seu Latinitatis jure Ez. Spanhem. orb. Rom. Exerc. 1. cap. 8. & 2. 19. q. V.

LATINIENSIS, e. Idem quod Latinus. Cic. de Arusp. Respon. 20. Quod in agro Latiniensi auditus est strepitus cum fremitu.

LATINO, are. Latine vertere. Cæl. Aurel. Tard. 5. 4. Cujus nominis vim sæpe latinavimus. [Nisi Latinizavimus legendum.

LATINIZO, are. Idem. Cæl. Aurel. Acut. 2. 1. Somni hæc sunt, quæ latinizanda suscepimus.

LATMIUS, V. LATMUS.

LATMUS, i. m. [Λάτμος] Plinio 5. 29. Ioniæ mons nobilis, ob Endymionis fabulam, quem aiunt a Luna adamatum. cum in eodem obdormivisset. Cic. 1. Tusc. 92. Endymion vero, si fabulas audire volumus, nescio quando in Latmo obdormivit, qui est mons Cariæ. Nondum, opinor, est experrectus. Num igitur eum curare censes, cum Luna laboret, a qua consopitus putatur, ut eum dormientem oscularetur? Hinc

LATMIUS, a, um. Adj. Ovid. 3. de Arte 83.
Latmius Endymion non est tibi, Luna, rubori. Quidam corrupte Lamius legunt.

LATOMIÆ, vel LATUMIÆ, vel LAUTUMIÆ, arum. f. [Λατομίαι] Lapicidinæ, & metalla saxaria. Liv. lib. 26. 27 pr. Comprehensa postea privata ædificia, comprehensæ latomiæ, forumque piscatorium. V. LAUTUMIÆ.
Ad latomias damnari solebant ii, qui in opus metalli damnabantur. Apud Plaut. Capt. 3. 5. 65. Tindarus in latomias lapidarias ab Egione damnatur.
Inde ibis porro in latomias lapidarias. V. LAPIDARIUS.

LATŌMUS, i. m. [λατόμος] Lapicida, qui lapides cædit.

LĀTŌNA, æ. f. [Λητώ] Cei filia, a Jove dilecta pariter & compressa,

Apollin-

Digitized by Google

Apollinem & Dianam peperit. Unde Apollo Latoides, & Diana Latonia dicitur Virg. 9 Æn. 405.
Astrorum decus, & nemorum Latonia custos. Similiter Delos insula, ut ait Servius, dicta est Latonia, quod in ea Latona enixa sit Dianam & Apollinem.
Filius Latonæ, Phœbus. Tibul. lib. 3. 4. 72.
Genus duplex Latonæ Virg. 12. Æn. 198.
Puer Latonæ, Phœbus. Hor. 4 Carm. 6. 37.
Candida Latona. Claud. Conf. Prob. & Olyb. 184.
Dilecta Jovi Latona Hor. 1. Carm. 21. 4.

LATŌNIUS, a, um. Adj. [Λητῷος] ut, Proles Latonia. Ovid. 8. Met. 15.
Delos Latonia. Virg. 3. Georg. 6.
Luna Latonia. Tibul. lib. 3. 4. 29.
Stirps Latonia. Ovid. 3. Trist. 2. 3. MSS. habent Latoia.
Virgo Latonia. Stat. 9. Theb. 679.

LATONIA, æ. f. Absol. Diana. Virg. 9 Æn. 405.
Astrorum decus, & nemorum Latonia custos.

LATONIGĔNA, æ. c. [Λητογενής] pl. LATONIGĔNÆ, arum. m. [Λητογενεῖς] Apollo & Diana. Senec. Agam. 322.
Duo Latonigenæ. Ovid. 6. Met. 160.

LATŌUS, i. m. [Λητῷος] Apollo. Hor. 1. Carm. 31. 18.
Frui paratis, & valido mihi,
Latoe, dones.

LATŌIUS, a, um. [Λητῷος] Idem quod Latonius. Ovid. 8. Met. 542.
— Parthaoniæ tandem Latoia clade
Exsatiata domus. conf. 3. Trist. 2. 3.

LATŌIS, idos. f. [Λητωΐς] Diana. Ovid. 21. Epist. 153.
Confiteor, timeo sævæ Latoidos iram.

LATŌIDES, æ. m. [Λητωΐδης] Apollo. Stat. 1. Theb. 663. Et pl. Latoidum numina, i. e. Apollinis & Dianæ. Auson. Epitaph. 27. 2.
Λητωΐδαι Latoides apud Just. Mart. in Epist. ad Diognetum a me edita est μονομαχία. H. St.

LATOR, ōris. a Fero, fers. V. FERO.

LATRĪA, æ. f. [λατρεία] Latine Cultus, Obsequium, servitus religionis.

LATRĪNA, æ. f. [ἀφεδρών, ἀφεδρών] Locus privatarum sordium, & nonnunquam Locus ad exonerandum ventrem accommodatus. A lavando. Apuleius de Asino, lib. 9. p. 223. Elm. Omnia prorsus, ut in quamdam cœnosam latrinam, in ejus animum flagitia confluxerant. Varr. lib. 2. de Analog. Deinde quum brevitatis causa nomina contraherent, quo essent aptiora, pro lavatrina, latrinam nominaverant. V. Lavatrina, in LAVO. [Miror autem, ni Lotrinam potius dixerint, ut Lotura pro Lavatura & cetera itidem. Gloss. Lat. Gr. apposite, Latrina, λουτρόν.
Latrina, In quam lotura projicitur. Plaut. Curc. 4. 4. 24.
Non pluris facio, quam ancillam meam, quæ latrinam lavat.

LATRĪNUM, i. n. apud Lucilium, teste Nonio 3 131. Sequere in latrinum, ut aliquid gustes ex Cynica hæresi. Lucil. lib. 6. Hoc tu apte, credis quemquam latrina petisse.

LATRO, as. comm. [ὑλακτῶ, ὑλακτεῖν] āre. Proprium est canis, quum impetum facit & voce terret. Virg. 3 Ecl. 18.
— multum latrante Lycisca. Plaut. Amph. 4. 3. 24.
Nec gannio, nec latro. Cic. pro Rosc. Amer. 56. Quod si luce quoque canes latrent, quum deos salutatum aliqui venerint, &c.
Latrare, ad homines translatum, pro Vociferari, & intentiore voce clamare. Cic. 2. de Orat. 220. Quid enim hic meus frater ab arte adjuvari potuit, quum a Philippo interrogatus quid latraret, furem se videre respondit? Idem de Clar. Orat. 58. Latrant enim jam quidam oratores, non loquuntur.
Rumperis, & latras magnorum maxime regum. Hor. 1. Serm. 3. 136.
Rumperis, Ex impatientia. Latras, More canum amare objurgas.
Latrare aliquid, i. e. Poscere. Lucret. lib. 2. 17.
— nonne videtis
Nil aliud sibi naturam latrare, &c. Fest. lib. 10. Latrare Ennius pro Poscere posuit. Hactenus ille. Versus autem Ennii citatur a Varr. lib. ult. de Ling. Latina, non ita procul a fine: Multa, inquit, ab animalium vocibus translata in homines: partim, quæ sunt aperta: partim, obscura. Perspicua, ut Ennii: Animus cum pectore latrat. quo loco multi codices perperam habent Lactat. conf. LATRANS Partic.
Latrare, cum accus. pro Allatrare. Hor. 2. Serm. 1. 85.
— si quis
Opprobriis dignum latraverit integer ipse. Adde Epod. 5. 57. Stat. 1. Silv. 3. 5. & Gell. 7. 1.
Latrare etiam Poetis dicuntur aquæ. Claud. 1. de Rap. Pros. 148.
Hinc latrat Gætula Thetis. &c. V. Drakenb. ad Sil. 3. 471.

LATROR, [ὑλακτέομαι] āri. passiv. Plin. lib. 25. cap. 10. Hanc habentes, negant latrari a canibus.
Latratur, impers. Ovid. 2. Trist. 459.
Scit cui latretur, quum solus obambulat ipse.

LATRANS, antis. Partic. [ὑλακτῶν] ut, Colla latrantia canis. Propert. lib. 3. 18 23.
Bella undique latrantia. Claud. 2. in Eutrop. 486.
Janitor latrans. Virg. 6. Æn. 400.
Monstrum latrans. Idem 6. Ecl. 75.
Undæ latrantes. Sil. 3. 471. V. Supra in LATRO.
Stomachum latrantem lenire. Hor. 2. Serm. 2. 17.
Substantive posuit Phædr. 5. 10. 7. pro Cane:
Canem objurgabat. cui senex contra latrans. ubi prima corripitur, alias auctoritate optimorum poetarum semper producta. [Sed Hogstratanus legit Cui latrans contra senex, probante Burmanno, ut metri ratio consistat.

LATRĀTUS, a, um. [ὑλαγμένος] aliud Partic. ut
Caput latratum Caphærei. Stat. 1. Achil. 451. i. e. Fluctuum tumultu affectum.
Cibus latratus. Martial. lib. 4. 53. ad Cosmum, de Cynico philosopho,
Cui dat latratos obvia turba cibos. i. e. Latratu mendicatos more canis.

LATRĀTUS, ûs. m. [ὑλαγμός] Plin. lib. 8. cap. 40. Ab alio in Epiro agnitum in conventu percussorem domini, laniatu & latratu adactum ut cogeretur fateri scelus?
Latratus gravis. Varr. 2. de R. R. cap. 9.
Aper actus latratibus. Ovid. 2. Fast. 231. Al. Laurentibus.

Clarii latratibus actus cervus. Ovid. 13. Met. 806.
Dare latratus. Senec. Medea, &c.
Implet vagis latratibus dumeta venator. Sil. lib. 3. 294.
Intonare latratu ingenti. V. INTONO.
Remugit nemus latratu. Senec. Thyest. 8.
Sævit canum latratus in auras. Virg. 5. Æn. 257.
Turbare apros latratu. Virg. 3. Georg. 411.

LATRĀTOR, ōris. m. [ὑλακτής] Virg. 8 Æn. 698.
Omnigenumque deûm monstra, & latrator Anubis, &c. Servius, Latrator quia canino capite pingitur; hunc volunt esse Mercurium: ideo quia nihil est cane sagacius. Adde Martial. 12. 1.
Pro Rabula molesto ponitur a Quintil. 12. 19. p. 1083. Si a viro bono in rabulam latratoremque convertitur.

LATRĀBĬLIS, e. Adj. Latranti similis. Cæl. Aurel. Acut. 3. 11. Vox obtusa & veloci latrabilis. [An Latratilis?

LATRO, ōnis c. pr. syll. c. [λῃστής, ἀνδραποδιστής] Qui publice vel per vim furantur. Latrones Viarum obsessores dicuntur, quod a Latere adoriuntur, vel quod latenter insidiantur, inquit Festus. Cic. 2. Philip. 62. Erat in vivendum latronum ritu, ut tantum haberet, quantum rapere potuisset.
Infesti latrones. Hor. 2. Serm. 1. 42.
Insidiosus latro. V. INSIDIOR.
Latronem, pro Venatore usurpant nonnunquam poetæ. Virg. 12. Æn. 7.
— saucius latronis
Impavidus frangit telum.
Latrones, eos antiqui dicebant, qui conducti militabant, ἀπὸ τῶν λατρευόντων. Festus. Sed docti ἀπὸ τῆς λατρείας reponunt, ex Varr. de L. L. 6. 3. Nam serviebant mercede, quæ Gr. λάτρον dicitur. Moris autem erat, ut hos Imperator & circa se haberet, & primos mitteret ad omne discrimen. Dicti quasi Laterones, inquit Varro l. c. quia circa latera esse solebant. quos nunc Satellites vocant. Plaut. Mil. 1. 1. 75.
Nam rex Seleucus me opere oravit maximo,
Ut sibi latrones cogerem & conscriberem.
Latrones etiam sunt Calculi, Latrunculi alias. Ovid. 3 de Arte Am. 357.
Cautaque non stulte latronum prælia ludat. V. LATRUNCULUS.

LATRUNCULUS, i. m. dimin. [λῃστήριον] Cic. de Provinc. Cons. 5. Res in Sardinia cum mastrucatis latrunculis a Proprætore una cohorte auxiliaria gesta.
Latrunculus, sive Laterunculus, qui & Latro, est e iis Quo ludimus, sedecim scrupis gemina acie utrinque directis in quibus duo reges sunt invicem contendentes, duæ reginæ, quatuor equites, sedecim pedites, quatuor satellites, totidem centuriones. Martial. 4 10
Insidiosorum si ludis bella latronum. Seneca. Latrunculis ludimus. Idem de Tranq. 14. exit. Ludebat latrunculis, quum centurio, agmen periturorum trahens, & illum quoque citari jubet. V. seq. dict.

LATRUNCULĀRIUS, a, um Adj. ut, Laterunculariа tabula, In qua laterunculis luditur. Senec. Epist. 118 al. 117. circa finem, Nemo qui ad incendium domus suæ currit, tabulam laterunculariam perspicit, ut sciat quomodo alligatus exeat calculus. Latrunculariam dicit Laterunculariam, qui & alibi Latrunculos Laterunculos vocat, nisi nos fallant exemplaria. [Videri potest Laterunculus alterum diminutivum a Later, subit. Et forsan laterum figuram habebant illi calculi.

LATRUNCULĀTOR, ōris m. [λῃστοδίκης] Qui rerum capitalium judex, sive Quæstor appellatur, & vulgo Judex maleficiorum Ulpian. lib. 5. Digest. de Judiciis. l. Solemus, Latrunculator de re pecuniaria judicare non potest.

LATRŌCĬNOR, [λῃστεύω] āri. Latronum more prædari. Cic. 3. de Nat. Deor. 87. Tot millia latrocinantur morte proposita: alii omnibus quæ possunt fana compilant. Idem 1. de Legib. 43. Jus esset latrocinari, jus adulterare, &c.
Latrocinari ex occulto. Plin. lib. 9. cap. 42.
Latrocinari, Mercede militare. Plaut. Cornicularia, 2. Frag. 70.
Qui regi latrocinatus decem annos Demetrio. conf. Trin. 2. 4. 197. Mil. 2. 6. 19. & Pœn. 3. 3. 90.

LATROCĬNĀTIO, ōnis. f. Plin. lib. 19. cap. 4. Multitudinis innumeræ sæva latrocinatio.

LATROCĬNĀTOR, ōris. m. Idem ac Latro in Dig.

LATROCĬNIUM, i. n. Idem, quod Latrocinatio, & usitatius est. Cic. pro Rosc. Amer. 61. Quod putares hic latrocinium, non judicium futurum. Idem 3. Verr. 57. Tu qui ex fanis religiosis per scelus & per latrocinium abstulisti, &c. Cæs. 8. Bell. Gall. 24. Quia repentino latrocinio atque impetu incolæ illorum, &c. Hor. 1. Serm. 3. 122.
— quum dicas esse pares res,
Furta latrociniis.
Imago latrocinii. Ovid. 2. de Arte Am. 207.
Castrense latrocinium. V. CASTRUM.
Nefarium latrocinium. V. NEFARIUS.
Agitare latrocinia. Tacit. 12. Ann. 27.
Conjicere in latrocinium. V. CONJICIO.
Latrocinium, ipsa Militia. Plaut. apud Non. 2. 508. Qui apud regem in latrocinio fuisti, stipendium accepisti?

LATROCĬNĀLIS, e. Adj. Apul. 2. Milesf. p. 121. Elm. Quodcunque vel ignotorum miseratione, vel amicorum benevolentia extraximus, ad omne latrocinalis invasit manus.
Castra latrocinalia. Ammian. 27. 2.
Globi latrocinales. Idem 31. 16.

LATROCĬNĀLĬTER, Adv. Mart. Capell. lib. 6. Latrocinaliter interimere.

LĀTUMIÆ, [λατομίαι] vel LATOMIÆ, aut etiam (ut alii volunt) LAUTUMIÆ, arum. f. Lapicidinæ. Festus. Latumias ex Græco & maxime a Syracusanis, qui latomias & appellant & habent, ex quo a locis excisi sunt lapides ad extruendam urbem. V. LATOMIÆ. Præcipue ita nominatus est Carcer Syracusanus, quem describit Cic. 7. Verr. 68. his verbis, Opus est ingens, magnificum, regum ac tyrannorum: totum est ex saxo in mirandam altitudinem depressum, & multorum operis penitus exciso: nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique; nihil tam tutum ad custodias, nec fieri, nec cogitari potest. Idem 3. Verr. 14. Qui juratus apud vos dixit multos cives Romanos in latumiis istius imperio crudelissime per vim morte esse multatos. Idem 7. Verr. 145. Quæcunque navis ex Asia, quæ ex Syria, quæ Tyro, quæ Alexandria venerat, statim certis indicibus & custodibus tenebatur: vectores omnes

Digitized by Google

omnes in lautumias conjiciebantur. Sic habent vulgati codices. Meus vero Plinius membranaceus manu scriptus sane quam vetus lib. 11. cap. 37. sic habet, Ipse convinceratur & captus semel per cavernam lautumiarum evasit, angustos vulpium aditus secutus. Et ita scribendum, evidentissime apparet ex Seneca lib. 9. Declamationum, decl. 4. de Sabino quodam: ille etiam, inquit, quum reus rogaret ut in lautumias transferretur, Ne nunc, inquit, quemquam vestrum decipiat nomen, Lautumiæ illæ minime lauta res est. Jocabatur in miseriis & periculis suis. In quibus non debuisse quis nescit? potuisse quis credit? Hæc Seneca. Ex quo Turneb. 22. 17.

Quemvis Carcerem & vincula publica significat. V. Liv. 26. 27. Ulp. l. 1. §. ult. D. de Aleatoribus. & Plaut. Pœn. 4. 2. 5.

Latumasius, vel **Lautumasius**, i. m. Sceleratus, & qui sæpe in carcere fuerit. Quas enim Græci latomias, Latini lautumias, ut Varro, Plautus, aliique appellarunt. Ita carcer quidam Romæ vocabatur, quod in eo lapidicinæ aliquando fuissent. Cic. in orat. in Pisonem eo. Cum altero Catilinæ lautumario. Lautumarium Catilinæ vocat Unum e sceleratis illis Catilinæ assectatoribus & gregalibus, qui sæpe coloni carceris fuissent. Sic Turnebus legit, quum in excusis Laterario edatur.

Latus, a, um. Partic. a Fero, fers. V. FERO.

Lătus, a, um. ior, issimus. Adj. [εὐρὺς, πλατύς, λαῦρος] Spatiosus, amplus, laxus. Cujus contrarium est Angustus. Ovid. 5. Fast. 280.

Aut pecus, aut latam dives habebat humum.

Aditus latus. V. ADEO.
Æquor. Hor. 1. Epist. 2. 20.
Agri. Virg. 8. Æn. 88.
Amnis. Virg. 1. Georg. 141.
Ares. Ovid. 1. Epist. 71.
Armi. Virg. 11. Æn. 644.
Campi. Virg. 1. Georg. 492.
Flumina. Virg. 3. Georg. 213.
Orbis latus. Hor. 1. Carm. 12. 56.
Ore lato ingens fenestra. Virg. 2. Æn. 482.
Pectus latum. Ovid. 1. Fast. 378.
Radice lata arbor. Plin lib. 11. cap. 7.
Regna latissima. Ovid. 2. Epist. 3.
Unguis latus. Plin. lib. 11. cap. 45.
Latus pectore. Martial. lib. 12. 38.
Latus, cum genitivo. Columel. lib. 3. cap. 13. Avarius quidam dupondio & dodrante altum sulcum, latum pedum quinque faciunt. Vide Longus pedum quatuor, in LONGUS.
Latus, cum accusativo. Plin. lib. 6. cap. 26. de Babylone: Sexaginta millia passuum amplexa muris, ducenos pedes altis, quinquagenos latis.
Buccina tortilis in latum. Ovid. 1. Met. 336.
Erigi & latum fieri. Cic. 4. Acad. 127. Est animorum ingeniorumque naturale quoddam quasi pabulum consideratio contemplatioque naturæ. Erigimur, latiores fieri videmur, humana despicimus. [Sed MSS partim Altiores, partim Elatiores exhibent. Ex quibus prior lectio multo potior videtur.
Latus clavus, [ὁ πλατύσημος] Vestis Senatoria; dicta a textura. V. CLAVUS, & paulo post LATICLAVIUS.
Honor lati clavi. Lamprid. Commod. cap. 4.
Jus lati clavi. Quintil. 11. 3.
Tunica lati clavi. Suet. Aug. cap. 94.
Hac veste utebantur etiam sacerdotes. Sil. 3. 27.

Sacrificam lato vestem distinguere clavo.

Late, Adv. [πλατέως] i. e. Multis in locis. Plin. Epist. 10. lib. 8. ad Fabatum. Quibus videor a meo, tuoque latere, pronum ad honores iter, & audita latius nomina, & non subitas imagines relicturus.

Sacer late lucus. Virg. 8. Æn. 598.
Victrices late catervæ. Hor. 4. Carm. 4. 23.
Aperire latius. Tacit. in Vita Agric. 38.
Audiri latius. Tacit. 3. Hist. 3.
Complent loca milite late. Virg. 2. Æn. 495.
Diffusa late longeque laus Pompeii. Cic. pro Corn. Balbo 13.
Discedere late. Virg. 4. Georg. 359.
Disseminatum est hoc malum latius opinione. Cic. in Catil. 4. 6.
Divisum late atque dispersum bellum. Cic. pro Lege Manil. 31.
Effusum late mare. Hor. 1. Epist. 11. 26.
Fusus latius locus. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Loqui latius, cui opponitur Compressius. Cic. 2. de Fin. 17. Rhetoricam palmæ, Dialecticam pugno similem esse dicebat, quod latius loquerentur Rhetores, Dialectici autem compressius.
Patet late, & ad multos pertinet hæc ars. Cic. 1. de Orat. 235. Et 1. Off. 92. Hoc latissime pateat, ad plurimosque pertineat.
Possidere latius. i. e. Amplas possessiones habere. Ovid. 5. Met. 130. V. Burm. ad Petron. cap. 82.
Remotus longe lateque a vulgo. Hor. 1. Serm. 6. 18.
Perscribere latius atque inflatius omnia ad aliquem. i. e. Gestis aliquid affingendo. Cæs. 2. Bell. Civil. 17. Sic & 3. 79.
Sparsa late vestigia currus. Ovid. 2. Met. 318.
Vagatus late ignis. Liv. 24. 47. extr.
Vagabitur nomen tuum longe atque late. Cic. pro M. Marcell. 30.
Latius, pro Diuturnius. Plin. 3. Epist. 10. Cujus famæ latius consuletur, si dispensata & digesta fuerit.

Latitūdo, inis. f. [εὖρος, πλάτος] Cic. 1. de Nat. Deor. 54. In hac igitur immensitate latitudinum, longitudinum, altitudinum.

Crescere in latitudinem. V. CRESCO.
Possessionum latitudo. Cic. 3. de Lege Agr. 67. Qui latitudinem possessionum tueri, qui invidiam Sullanorum agrorum ferre non possunt.
Verborum latitudo. Cic. 2. de Orat. 91. Oris pravitatem & verborum latitudinem imitatur.

Latitia, æ. f. Latitudo. Innocent. de casis litt. p. 222 Goes. Proximum casa venit fines quam maxime in longum habens, in latitia breviores. Adde p. 241.

Latesco, [πλατύνομαι] ĕre. Latum fieri & in latum extendi. Columel. lib. 2. cap. 10. Quia non in ventrem latescunt, sed tenuem radicem deorsum agunt. Cic. in Arato 185.

Hic equus a capite & longa cervice latescit. [Immo el. atro est pr. brevi.

Latifŏlius, a, um. Adj. [πλατύφυλλος] Quod lata habet folia. Plin. lib. 15. cap. 29. Distinctio myrti sativæ atque silvestris, & in utraque latifoliæ. Idem lib. 15. cap. 7. Optima laurus ad id latifolia.

Latifundium, i. n. [ἀγρὸς πλατύς] Quod habet latum fundum & magnum: vel Fundus latus & amplus. Plin. lib. 17. cap. 22. Latifundiis, non legitima naturæ festinatio. i. e. Non potest una certa ratio præscribi putandæ vineæ in magnis prædiis, quod aliæ serius id, aliæ maturius desiderant. Idem lib. 18. cap. 6. Latifundia perdidere Italiam.

Ampla latifundia. Valer. Maxim. lib. 8. cap. 6 de C. Licinio, Ampla ab eo relicta latifundia festinanter consumpsit.

Laticlāvius, a, um. Adj. Latum clavum habens, ut, Tribunus laticlavius. Suet. Domit. cap. 10.

Tunica laticlavia. Valer. Max. 5. 1. 7.
Laticlavii, [πλατύσημοι] Senatores, eorumque sub Augusto liberi appellati sunt, a lato tunicæ clavo quo utebantur. Suet. in August. cap. 38 pr. Ac ne quis expers castrorum esset, binos plerumque laticlavios præposuit singulis alis. V. totum illud caput.
Laticlavius, pro Senatore. Suet. Nerone, cap. 26. A laticlavio, cujus uxorem attrectaverat, pæne ad necem cæsus.

Laticlavium, i. n. [πλατύσημον Gloss. Gr. Lat.] Idem ac Latus clavus.

Laticlaviālis, e. Adj. Idem, ac Laticlavius. Inscriptio vetus apud Gruter. p. 180. n. 3. C. MARIVS. DRVSVS. C. P. PR. DICTVS. EX. PROVINCIA. DACICA. TRIBVNVS. LATICLAVIALIS. &c.

Latipes, ĕdis. Avienus Prognost. Arat. v. 358.

Latipedemque anatem cernes excedere ponto.

Lătus, ĕris. n. [πλευρὸν, λαγὼν, πλευρὰ] Quod est infra axillam. Virg. 2. Æn. 393.

— lateríque Argivum accommodat ensem.

Artifices lateris, Pantomimi. Ovid. 3. de Arte Am. 351.
Conatus laterum. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Dolor laterum acutus, Pleuritis. Hor. 1. Serm. 9. 32.
Inclinatio laterum fortis ac virilis. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Inflexio laterum. Cic. 3. de Orat. 218.
Ardua latera. Virg. 3. Æn. 665.
Forte latus. Hor. 1. Epist. 7. 26.
Invalidum latus. Ovid. 3. Amor. 11. 14.
Longum latus. Sen. Hippol. 10.
Longo nullus lateri modus. Virg. 3. Georg. 54.
Loreum latus. Plaut. Milit. 2. 2. 2. Ego faciam latera vestra lorea. Sunt autem Lorea latera, Latera virgis cæsa & lacerata, quod corium sic vapulantium in lora scindi videatur. Nam Lora, Corium in corrigias scissum significat. Perinde igitur est ac si diceret, E vestro corio scindam lora virgis. Turnebus.
Niveum. Virg. 6. Ecl. 54. Ovid. 2. Met. 865.
Patiens laboris latus. Quintil. in procem. lib. 1.
Rigidum. Stat. 6. Theb. 708.
Accinctus ensis lateri. V. ACCINGO.
Accommodare ensem lateri. Virg. 2. Æn. 393.
Adhærere lateri. V. ADHÆREO.
Adjungere aliquem lateri sibi. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Astare in latus obliquum. h. e. Verso latere versus aliquem. Ovid. 3. Met. 187.
Cinxit latus ense. Ovid. 2. Fast. 784.
Claudere latus. Juven. 3. Sat. 131.

Divitis hic servi claudit latus ingenuorum
Filius. V. ibi Interpr. & infra Tegere latus.

Conserere latus lateri. Ovid. 2. Epist. 58.
Excutum cursu missa latus cum hasta. Ovid. 12. Met. 477.
Exsolvere a latere pugionem. Tacit. 3. Hist. 68.
Exonerare latus ense. Senec. Agamem. 6.
Fodere latus dextrum. Hor. 1. Epist. 6. 50.
Hæret lateri lethalis arundo. Virg. 4. Æn. 73.
Munire latus navis. Ovid. 11. Met. 487.
Peregit latus ense. Ovid. 4. Epist. 119. i. e. Transfixit, transegit; Egit ensem per latus. V. PERAGO.
Resolvit latus ense. i. e. Discingit ensem. Lucan. ad Pison. 132.
Solvuntur illi latera. Virg. 3. Georg. 523.
Submittere latus, Procumbere. Ovid. 3. Met. 23.
Tegere latus alicui. Hor. 2. Serm. 5. 18.

Utne tegam spurco Damæ latus? Ubi Interpr. Latus alicui tegere, dicitur qui virum honoratum vel stipat ut satelles, vel comitatur ut assecla: Tegere latus etiam dicebantur Gladiatores, qui defendebant, ne inferrentur ictus. Hinc,

Tecto latere discedere, est Tuto & extra periculum discedere. Ter. Heaut. 4. 2. 5. [Contrarium est Dare latus, vel Præbere latus apertum. Sen. in præf. lib. 4. Nat. Quæst. pr. Nec adulatoribus latus præbeas. Tibull. 1. 4. 46.

Si volet arma, levi tentabis ludere dextra,
Sæpe dabis nudum, vincat ut illa, latus. Adde Sisennæ illud apud Non. 4. 5. Aduriuntur adversos, ut apertis lateribus. quo oil frequentius apud Cæsarem, Livium &c. Nam a corpore humano, ad Corpus militum, seu Aciem eadem locutio translata fuit, ut plenius Brœkh. ad Tib. d. l. demonstravit.

Homines a latere. i. e. Cari & amici principum, & qui eorum lateribus semper adsunt. Curt. lib. 3. 5. 15. Quum ad perniciem ejus etiam a latere ipsius pecunia sollicitaret hostis. Liv. 24. 5. Ab latere tyranni, quorum capita vilissima &c. [Ut A manu, A pedibus. Potest tamen ita exponi q. d. Juxta, vel Proxime latus. Hinc
Latus etiam pro Laterone, sive Eo qui latus tegit, ponitur a Martial. 6. 68.

Eutychus ille tuum, Castrice, dulce latus.

Latus, pro Viribus corporis. Cic. de Senect. 27. Neque enim ex te unquam es nobilitatus, sed ex lateribus & lacertis tuis. de Milone athleta.
Latera, pro Contentione vocis & spiritu. Cic. in Orat. 85. Valentiorum hæc laterum sunt. h. e. Eorum qui vehementius clamare possunt, qui dicuntur habere Latera firma: sicuti contra Infirmis dicuntur esse lateribus, ii qui vocis contentionem ferre non possunt.
Latus mundi, Regio. Hor. 1. Carm. 22. 19.
Campi latus. Ovid. 10. Met. 674.
Insulæ latera, pro Extremis utrinque partibus. Cic. 2. de Legib. 6.
Æqua latera. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Late.

Lateralis, e. Adj. Plin. lib. 21. cap. 22. Idem si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace.

Lateralia, ium. n. pl. sunt Capsulæ, in quibus ad ephippium suspensis necessaria in itinere recondimus; Scævola l. 102. ff. de Legat. & fid. 3. Pecuniam, cum esset profecturus in urbem, in lateralibus condidit.

Laterani, orum. m. [δορυφόροι] dicuntur Satellites, qui principis alicujus latus tuentur, qui etiam Laterones & Latrones dicuntur. V. Latro. & Latro. [Ex Thes. Lips.

Laterarius, a, um. Adj. ut, Latererium lignum. Vitruvius lib. 10. cap. 20. Ipsi autem laterariis circa fixis continentur, reguntur que tabulis maxime palmeis.

Lateratim, Adv. Ex utroque latere. Guil. Brito Phil. 7. 212.
Has facit in medio lateratim flumine mergi.

Laterensis, e. Adj. Tertull. adv. Marc. 4. 43. Laterensibus uti. i. e. Satellitibus, qui sunt a latere.

Latusculum, i. n. dimin. [πλευρίδιον] Catul. ad Thallum 25. 10.
Ne laneum latusculum, manusque mollicellas,
Inusta turpiter tibi flagella conscribillent.
Speculorum latuscula. i. e. Parva latera, seu Faciecula. Lucret. lib. 4. 312.

L A V

Lavacrum, Lavatio, Lavatrina. V. lavo.

Laudabilis, Laudate, &c. a Laudo deducta. V. mox in laus.

Laudemium, vel Laudimium, i. n. Præmium quod præstatur pro renovatione emphyteutica. l. 3. C. de Jur. Emphyt.

Laudicenus, V. laudicœnus in laus.

Laudo, āre. derivatur haud dubie a Laus, (etsi Stephanus Nomen Verbo subjecit) ut Fraudo a Fraus, Culpo a Culpa, Spero a Spes. Præcedat igitur

Laus, laudis. f. [ἔπαινος, αἶνος, ἐγκώμιον] Præconium, commendatio, gloria. Virg. 5. Æn. 355. — primam merui qui laude coronam.
Laus, dicta est ἀπὸ τοῦ λαοῦ: quod proprie laus, sit populi de aliquo recte loquentis. [Hoc suspectum sibi signo apposito Henr. Steph. declaravit. Merito.
Laus caseo Romæ, ex provinciis Nemausensi, &c. Plin. lib. 11. cap. 42.
In laude olei nominatur id quoque. Plin. lib. 13. cap. 1.
Beatus omni laudum cumulo. Stat. 4. Silv. 3. 158.
Conspicuus laude. V. conspicio.
Dignus vir laude. Hor. 4. Carm. 8. 27.
Inclytus laude. Senec. Agamemn. 6.
Vita mirabili ad laudem, & prope singulari. Cic. de M. Catone in or. pro domo sua 406. H. St. segm. 21.
Potentes laude homines. Lucret. lib. 6. 12.
Æmulus laudis alicujus. Ovid. 6. Met. 83.
Avarus animus laudis. Hor. 2. Epist. 1. 179. V. avarus.
Cupido immensa laudum. Virg. 6. Æn. 823.
Hæres laudis alicujus. Ovid. 9. Epist. 110.
Imago falsa laudis. Quintil. lib. 5. cap. 8.
Obtrectatio laudis. V. obtrecto.
Perpetuitas laudis. V. perpetuus.
Antiquæ laudis res. Virg. 2. Georg. 174.
Armatæ laudes. i. e. Laudes propter arma & res bellicas. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 1.
Attonsa. V. attondeo.
Bellica laus, Res militaris. Cic. in Brut. 84. Ex bellica laude aspirare ad Africanum nemo potest. Rem militarem vocat, Bellicam laudem, ut Eloquentiam, Dicendi laudem vocare solet. V. mox Abstrahere ad bellicas laudes, Abundare bellicis laudib.
Non ego sum laudi, non natus idoneus armis. Propertius, At Virgil. Laudem videtur vocare Fortitudinem bellicam H. St. Locus Propert. est. 1. 6. 29. Virgilianum quem intelligi velit nescio.
Bellicæ laudes. Senec. Troade 8.
Blandæ laudes. Virg. 3. Georg. 185.
Continua laus. V. continuo.
Imperatoria laus. V. impero.
Inclyta laus. Senec. OEth. 7.
Marmoratæ laudes. V. marmor.
Modica laus. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Nascens laus. V. nascor.
Numerosa laus. Lucan. ad Pison. 66.
Solidæ laudis cupido. Valer. Max. 4. 4.
Abstrahere ad bellicas laudes. V. abstraho.
Abest ab hac laude. V. absum.
Abundare bellicis laudibus. Cic. 1. Off. 78.
Adipisci laudem. Cic. Magnam ex ea re laudem adipisci poteris.
Afferre laudem. Quintil. lib. 1. cap. 5. V. affero.
Afferre laudem alicui. Virg. 11. Æn. 321.
Afficere laude. Cic. 2. Off. 47. Ex qua ætate qui exercentur, laude affici solent.
Agere laudes. V. ago.
Amare laudes alicujus. Plin. in totius operis præfatione, Quanto tu ore patris laudes tonas? quanto fratris amas? quantus in poetica es? i. e. Quanta eloquentia laudes fratris tui Domitiani celebras, idque amantissime: id enim est hic Amare laudes fratris.
Amittere laudem. V. amitto.
Appetere laudem. V. appeto.
Asciscere sibi laudem. V. ascisco.
Assequi laudem. Cic. Sed etiam liberalitatis laudem assequi singularem.
Asserere sibi laudes alicujus. Ovid. 1. Met. 462.
Assumere laudem, & laudi. V. assumo.
Canendus longa laude. Stat. 8. Theb. 552.
Capere laudem. V. capio.
Celebrare laudes. V. celebro.
Celebratus laude illustri. Cic. pro Muren. 16.
Certare laudibus alicujus. Virg. 2. Georg. 138.
Colligere omnium laudes. V. colligo.
Comparare laudem. Cic. 2. Fam. 4. extr. Quibus artibus eæ laudes comparantur, in iis esse laborandum. [Forte Elaborandum.
Communicare laudem cum altero. V. communico.
Concedere laudem alicui. Cic. 1. de Orat. 13. Ut eorum quibus summa dicendi laus a nostris hominibus concessa est, &c.

Conciliare laudem. Quintil. lib. 2. cap. 7.
Condere laudes. V. condo.
Conjungere laudem ad aliquid. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Consequi magnam laudem. V. consequor.
Contribuere alicui laudem. V. contribuo.
Crescere laude postera. Hor. 3. Carm. 30. 8.
Crescere laude. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Cumulare aliquem laudibus. Tacit. 2. Hist. 57.
Cumulatus orator omni laude. Cic. 1. de Orat. 118. V. cumulo.
Debetur illi laus. Hor. 1. Serm. 6. 88.
Delibare de laudibus. Cic. 10. Fam. 21.
Deterere laudes alicujus culpa ingenii, Minus digne narrare. Hor. 1. Carm. 6. 12.
Detrectare laudes. Ovid. 5. Met. 246.
Dicere laudes alicujus. Virg. 6. Ecl. 6.
Dicere laudem alicujus rei. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Dicuntur in laudem. Gell. lib. 4. cap. 9.
Diffusa, laus Pompeii late longeque. V. latus adjectivum.
Dare laudem virtuti necessitati. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Dare aliquid alteri laudi. Cic. pro Planc. 89. Tu id in me reprehendis, quod Q. Metello laudi datum est, hodieque est, & semper erit, maximæ gloriæ.
Duci laude ad pejora. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Edunt oblivia laudem. Sil. 13. 665.
Efferre laudibus summis usque ad cælum. Cic. 9. Fam. 14.
Egentes animi laudis. Virg. 5. Æn. 751.
Extollere laudibus ad cælum. Cic. 15. Fam. 4.
Ferent facta mihi laudem. Virg. 11. Æn. 791.
Ferre aliquem insigni laude. Virg. 1. Æn. 629.
Florere laudibus. Lucret. lib. 5. 1279.
Fraudare aliquem debita laude. Quintil. lib. 2. cap. 24.
Habere laudem. Cic. de Opt. gen. Orat. 6. Quod omnes laudes habet, id est optimum. Cic. de Clar. Orat. 50. Brevitas autem laus est interdum in aliqua parte dicendi, in universa eloquentia laudem non habet.
Habere laudes de aliquo. Cic. 13. Att. 18. Bruti nostri quotidianis, assiduisque laudibus, quas ab eo de nobis haberi permulti mihi renuntiaverunt, commotum illum aliquando scripsisse aliquid ad me.
Haurire laudem. Cic. 6. Fam. 6. Eodem fonte se hausturum intelligit laudes suas, ex quo sit leviter adspersus.
Illustrare laudibus. Cic. 5. Fam. 14.
Imminuere laudem alicujus. V. imminuo.
Impertire laudem. V. impertio.
Incumbere ad laudem. V. incumbo.
Invenire laudem. V. invenio.
Libare laudem. Auct. ad Heren. lib. 4. 5.
Mereri laudem. V. mereo.
Minuere laudem. Cic. 1. Off. [Immo Opinionem de bellicæ laudis præstantia. 1. Off. 74.
Mutuari laudem aliunde. V. mutuor.
Natus laudi. V. nascor.
Obsolescit laus. Tacit. 4. Ann. 26.
Obterere laudes majorum. V. obtero.
Occupavit laus omnia. Cic. pro Muren. 11. Maledicto quidem idcirco nihil in hisce rebus loci est, quod omnia laus occupavit.
Onerare laudibus. V. onero.
Ornare laudibus veris aliquem. Cic. 2. Q. fret. 7.
Pendere ex laude. V. pendeo.
Peraguot carmens vestratum præconia laudum. Ovid. 4. de Ponto, 8. 45.
Perculsus amore laudum. Virg. 9. Æn. 197.
Percussit spes magna laudis cor meum. Lucret. lib. 1. 922.
Perferre laudem ex urbe. V. perfero.
Ponere in laude. Cic. 5. Verr. 112.
Præesse laudi alicujus. Cic. 1. Fam. 7. Nascenti nostræ laudi præfuisti.
Præripere laudem. Cic. de Arusp. Respon. 9.
Procedere laudibus. Cic. in Brut. 137.
Quærere laudem. Cic. pro Flacc. 18.
Referre egregiam laudem, Reportare. Virg. 4. Æn. 93.
Servire laudi. Cic. 3. Verr.
Scribere laudes. Quintil. lib. 3. cap. 4.
Scribere laudem alicujus. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Suffragari laudi. Cic. 11. Fam. 14.
Sum ut, Esse magnæ laudi. Hor. 2. Serm. 3. 99.
Est tua laus, Laudandus es propterea. Cic. 2. Fam. 17. Qui si dignum se majoribus suis præbuerit, ut spero & opto: tua laus ex aliqua parte fuerit.
Ponitur in vitio & Laudi est, pro Ponitur in malam partem & in bonam. Cic. Vide vitium. H. St.
Sumere laudem a crimine. Ovid. 6. Met. 474.
Tactus cupidine laudis. Ovid. 4. Trist. 5. 21.
Tollere in astra plena manu laudes alicujus. V. manus.
Tollere aliquem laudibus. Hor. 1. Carm. 21. 9.
Transfundere laudem. In transfundo.
Tribuere laudem alicui. Cic. ad Brut. 15. Quanquam ego illi tum verborum laudem tribui, eamque modicam.
Venari laudem. Auct. ad Heren. lib. 4. 5.
Venerari aliquem laudibus, ac gratiis. Tacit. 12. Ann. 37.
Vertit laudem in crimina. Ovid. 8. Epist. 55.
Laudis nomine Cicero frequenter Eloquentiam intelligit, quoniam nihil ea laudabilius putabat. ut lib. 2. de Officiis, & lib. 1. de Oratore videre licet. Idem in Brut. 28. Post hanc ætatem aliquot annis Themistocles fuit, quem constat cum prudentia, tum etiam eloquentia præstitisse. Post Pericles, qui quum floreret omni genere virtutis, hac tamen fuit laude clarissimus. Sic Laudem dicendi, & Laudem oratoriam dicit in eodem Bruto.
Hoc exemplum non convenit, quia non dicit simpliciter laude, sed hac laude, & potest de quavis re idem dici. H. St. Non puto usquam Laudem ἀπλῶς pro Eloquentiæ laude poni. V. Gruter & Gronov. ad Cic. 1. Or. 77.

Laudo, [αἰνέω, ἐπαινέω, ἐγκωμιάζω, εὐφημέω] āre. Verbis extollere. Cic. pro Flacc. 63. Sic optimatum consilio gubernatur, ut omnes ejus instituta laudare facilius possint, quam æmulari.

Probare & laudare. Cic. 5. Fam. 20. Quam quidem omnes non solum probant, sed etiam laudant.

Laudam alterum ad aliquem. V. AD præpositionem.

Laudam cum exceptione. i. e. Non integra. Cic. 1. Q. frat. 1. Unum est quod tibi ego præcipere non desinam, neque te patiar (quantum erit in me) cum exceptione laudari. omnes enim qui istinc veniunt, ita de tua virtute, integritate, humanitate commemorant, ut in tuis summis laudibus excipiant unam iracundiam.

Carmine laudari alicujus. Ovid. 3. de Pont. 1. 61.

Laudibus laudare. Plaut. Capt. 2. 3. 61.

Ore alicujus laudari. Ovid. ad Liviam, 465.

Utilitate laudatur, non arte. Cic. 1. de Fin.

Laudare, Nominare. Plaut. Capt. 2. 3. 66.

Id ut scias, Jovem supremum testem laudo, Hegio,
Me infidelem non futurum Philocrati. Quo tamen in loco, non Testem laudo, sed Testem do, vulgo legitur: sed mendose, ut ex Nonio 4. 276. apparet. Laudare (inquit Macrobius lib. 6. Saturn. cap. 7.) significat prisca lingua Nominare, appellareque. Sic in actionibus civilibus auctor Laudari dicitur. i. e. Nominari. Budæus.

Vide etiam Pontanum in 3. lib. Georgic. Virgil. fol. 444. super illa
— Illaudati Busiridis aras. H. St. v. 5.

Laudare tamen, quod verbum est ipsum juris, si quis diligenter advertat, non modo Nominare, ut Gellius, & Macrobius, & Nonius dixerunt: sed etiam Nominatim citare significat & appellare: h. e. Judicio dictato interpellare. Cic. 3. de Orat. 68. de Carneade loquens, Hujus ego etsi multos auditores cognovi Athenis, tamen auctores certissimos laudare possum, & socerum meum Scævolam, qui eum Romæ audivit adolescens, & Metellum familiarem meum. Idem de Clar. Orat. 44. Et pro Flacc. 93. His tu igitur epistolis, Deciane, recitatis, his muliercults productis, illo absente auctore laudato, tantum te crimen probaturum putasti, &c. Gell. lib. 3. cap. 16. Varro undecimo mense nasci hominem posse dicit: ejusque sententiæ tam de octavo, quam de undecimo mense, Aristotelem laudat auctorem. Pomponius in l. Tenetur. De actionibus empti & venditi, Si tibi iter vendidero, ita demum auctorem me laudare poteris, si tuus fuerit fundus, cui acquirere servitutem volueris. Laudare auctorem Modestinus & Pomponius, quo modo & Cicero, pro Nominatim citare posuerunt, & ad sui defensionem arcessere, appellareque. Budæus.

Immo Laudare puto, quod solerent testes laudari, ut Cic. Act. in Verrem de Suppliciis, quæ a Lambino dicitur Liber quintus, Testis splendidissimæ civitas Lilybetana, testis honestissimus, maximusque conventus civium Ro. H. St. Locus est f. 10.

Laudo, pro Recuso, improbo, nolo; ex eo, ni fallor, quod simulata verborum laudatione plerumque id afficimus, quod toto pectore improbamus atque damnamus. Sic accepit Virgilius quum in Georgicis scribit, 2. 412. — laudato ingentia rura,
Exiguum colito. Nam latifundia improbat, modicumque agri modum præfert. Turnebus. [Immo Laudare quidem ingentia rura, & dicere Rem pulchram esse, sed eligere tamen exigua. H. St.

Laudando concipit ignem. Ovid. 10. Met. 582. i. e. Amorem.

L A U D A N D U S, a, um. Partic. [illegible] ut, Jovi non laudandi. Ovid. 1. Trist. 8. 62.

Voluntas laudanda est. Ovid. 3. de Pont. 4. 79.

L A U D Ā T U S, a, um. [illegible] Partic.

Abunde laudatus. Ovid. 2. Trist. 6. 31.

Falso laudata femina. Ovid. 3. Amor. 12. 45.

Forma laudata. Ovid. 16. Epist. 131.

Laudatior. Plin. lib. 17. cap. 23.

Forma laudatissima. Ovid. 19. Epist. 131.

Virgo laudatissima dote formæ. Ovid. 9. Met 715.

L A U D A T E, Adv. Compar. Plin. 14. 17. Saporem vini assequi nusquam laudatius.

Superl. Idem 36. 6. Regias quoque domos, cum laudatissime, præter æs, aurum, electrum, argentum, ebore tantum adornans. de Homero.

L A U D A T I O, ōnis. f. [illegible] est Oratio ipsa laudantis.

Funebres laudationes. Quintil. lib. 3. cap. 7.

Laus & Laudatio differunt. Sen. Epist. 103. Præterea aliud est laus, aliud laudatio. Hæc & vocem exigit. Itaque nemo dicit laudem funebrem, sed laudationem: cujus officium oratione constat.

Laudatio in judicio exhibita. Cic. pro Font. 4. Vos autem absens orat atque obsecrat, ut sua religio, laudatio, auctoritas, aliquid apud vestros animos momenti habuisse videatur.

Præclara laudatio, cum duabus in rebus legatorum una opera consumitur, in laudando atque repetendo. Cic. 4. Verr. 13.

Decernere laudationem. V. D E C E R N O & mox L A U D A T O R.

L A U D Ā T O R, ōris. m. [illegible] Qui laudat. Auct. ad Herenn. lib. 4. 30.

Nolo esse laudator, ne videar adulator.

Veteres in judiciis non Testes modo, verum etiam Laudatores adhibebant, viros graves, qui reo laudis testimonium, vel scripto, vel coram exhiberent. Cic. pro Font. 6. Eo nos jam laudatore & teste utemur. [Itique Civitates missis legationibus officium præstabant. Idem pro Flacc. 74. & 100. V. L E G A T U S.

Laudator voluntarius. Cic. 6. Verr. 143.

Adhibere laudatorem. V. A D H I B E O.

Dare laudatores alicui. Quintil. lib. 3. cap. 7. [V. Græv. ad 7. Verr. 57. Cic. 2. de Or. 341. 4. Verr. 124. Laudatores etiam in comitiis candidati dabant, ut apparet ex Plin. Ep. 3. 20.

L A U D Ā T R I X, īcis. f. [illegible] Cic. 3. Tusc. 4. Vitiorum laudatrix fama popularis.

Laudatrix Venus est insidiosa mihi. Ovid 17. Epist. 126.

L A U D Ā B Ĭ L I S, e. Adj. [illegible] Quod merito laudari debet. Plaut. Pers. 4. 5. 1.
Edepol dedisti, virgo, operam laudabilem,
Probam, & sapientem, & sobriam.

Carmen laudabile. Hor. de Arte Poet 408.

Opus laudabile. Lucret. lib. 5. 170.

Res rectæ & laudabiles. Cic. 1. de Fin.

Vita laudabilis. Cic de Amicit. 23.

L A U D A B I L Ĭ T E R, Adv. [illegible] Cic. 5. Tusc. 12. Quid? ad recte, honeste, laudabiliter, postremo ad bene vivendum, satisne est præsidii in virtute?

L A U D A B I L Ĭ T A S, ātis. f. l. 1. Cod. de metallariis: Laudabilitas tua.

L A U D Ā T Ī V U S, a, um. Adj. [illegible] Quod ad laudationem pertinet. Unde, Laudativum genus dicendi dicitur Demonstrativum.

Materies laudativa. Ammian. 16. 1.

Pars Rhetorices laudativa. Quintil. 2. 15. al. 16. Laudativam totam, quæ est pars rhetorices tertia.

L A U D A T Ō R I U S, a, um. Idem. Fulgent. 1. Mythol. Laudatorio palmulæ tactu alicujus mulcere cæsariem.

L A U D I F Ĭ C O, āre. Gloss. Gr. Lat. [illegible], laudifico.

L A U D Ĭ C Œ N U S, i. m. [illegible] Plin. 2. Epist. 14. ad Maximum, Sequuntur auditores actoribus similes, conducti & redempti mancipes. Convenitur in media basilica, ubi tam palam sportulæ, quam in triclinio dantur. Ex judicio in judicium pari mercede transitur. Inde jam non inurbane [illegible] vocantur. Iisdem Latinum nomen impositum est laudicœni: & tamen crescit in dies fœditas utraque lingua notata. Al. Laudiceni scribunt. [Certe alluditur, ad Laodicenos populi nomen. Non tamen a Canendis laudibus puto: alioqui Laodicines potius dicti essent: Sed a Cœnæ pro laudibus mercede, Laudicœni, licentia vulgi potius, quam ex Analogiæ præscripto dicti sunt.

L A V E N D Ŭ L A, sive L A V A N D U L A, æ. f. a Lavando dicta, quod inserviat fomentis & lotionibus. Sic, Lavendula latifolia. Tabernæm p. 755.

L A V E R, ĕris. n. & aliquando f. [illegible] Herba quam metathesi litterarum vulgo *berlam* dicimus, & *bernam*. Plin. 26. cap. 8. Laver quoque nascens in rivis, condita & cocta, torminibus medetur. V. S I O N.

L A V E R N A, æ. f. [illegible] Dea fuit, quam Romani coluere, a qua Laverniones dicti sunt Fures. Hinc & Lavernalis porta Romæ dicta est ab æde Livernæ proxima. Fest. in Lavernio. Hor. 1. Epist. 16. 60.
— pulchra Laverna,
Da mihi fallere, da justo sanctoque videri:
Noctem peccatis & fraudibus objice nubem. Ubi Acron. Laverna, via Salaria lucum habet. Est autem dea furum: & simulacrum ejus fures colunt, aut qui consilia sua volunt tacita. Dicta a lavando. Nam fures Lavatores dicuntur. Cum silentio preces ejus exercentur. conf. Non. 2. 509.

L A V E R N A L I S, e. Adj. ut, Porta Lavernalis, Fest. l. c. & Varro L. L. 4. 34.

L A V E R N I O, ōnis. m. Laverniones Fures antiqui dicebant, quod sub tutela deæ Livernæ essent, in cujus luco obscuro abditoque soliti furta, prædamque inter se luere. Festus.

L Ā V Ī C I, sive L A B I C I, orum. m. Oppidum Latii. V. Liv. 2. 39. 4. 45. pr. & 41. Hinc,

L A V I C Ā N I, orum. m. pl. scil. Populi. Liv. 4. 55. & 6. 21.

L A V I C A N U S, a, um. Adj. ut, Agri Lavicani. Liv. 3. 7.

Porta Lavicana. Plin. 36. 5.

Via Lavicana. Liv. 4. 41.

L Ā V Ī N I A, æ. f. [illegible] Latini & Amatæ filia, uxor fuit Æneæ, propter quam Turnus iratus, tam in Latinum quam in Æneam bella suscepit, a Mezentio impetratis auxiliis. Servius.

L A V I N I U M, i. n. [illegible, illegible] Urbs, quondam caput Latii, a Lavinio Latini fratre, ut sentit Servius. Deinde Laurentum a lauro inventa a Latino, dum adeptus imperium post fratris mortem civitatem augeret. Lavinium vero a Lavinia Æneæ uxore, ut Livius dicit, lib. 1. cap. 1. Aliis Laurolavinium, ut Serv. ad 6. Æn. 760. Strabo dirimit Lavinium a Laurento, ut & Dionysius Halicar.

Sedes sacræ Lavinii. Ovid. 15. Met. 728.

L A V I N I E N S E S, ium. m. Lavinienses condiderunt oppidum Albam. Varr. R. R. 2. 4.

L A V I N I U S, a, um. Adj. [illegible] ut,

Arva Lavinia. Virg. 4. Æn. 236.

Virgo Lavinia. Ovid. 14. Met. 570.

L Ă V O, lāvi, lautum & lōtum, & antique lăvātum, [λούω, λόω, illegible, illegible, illegible] āre, in compositis Luere. ast Aqua quæque sordida purgare. Ovid. 3. Fast. 12.
Sacra lavaturas mane petebat aquas.

Manus lava, & cœna. Cic. 2. de Orat. 246.

Membra lavabis aqua. Ovid. 2. Epist. 90.

Olea lavatur aqua calida in aheno. Ulpian. in l. Sed addes. §. Illud nobis. D. Locati.

Omnes in fonte lavabo. subaudi Capellas. Virg. 3. Eclog. 97.

Relliquias vino, & bibulam lavēre favillam. Virg. 6. Æn. 227.

Vulnera lacrymis sæva lavat. Ovid. 3. de Arte Am. 744.

Peccatum suum lavare, Excusare, translate. Ter. Phorm. 5. 8. 80.
Venias nunc precibus lautum peccatum tuum.

Lavare, pro Lavari: ut in balneis, in quibus & lavamus & lavamur. Ter. Eun. 3. 5. 34.
Abducit secum ancillas: paucæ, quæ circum illam essent, manent
Noviciæ puellæ. continuo hæc adornant, ut lavet. & v. 47.
Cape hoc flabellum, & ventulum huic sic facito, dum lavamus.
Ubi nos laverimus, si voles, lavato. & v. 53.
Abeunt lavatum, perstrepunt. Idem Heaut. 4. 1. 5.
Abi jam nunc intro, atque illa, si jam laverit mihi nuntia. Plaut. In Truc. 2. 3. 1.
Pisces ego credo, qui usque dum vivunt lavant,
Minus diu lavare, quam hæc lavat Phronesium. Ibid. 1. 2. 95.
Vise illam, atque opperire ibi: jam exibit, nam lavabat.

Studio gestire lavandi. Virg. 1. Georg. 387.

L A V O, lavi, lōtum vel lautum, ĕre. Idem. Cato cap. 65. Si inquinata erit, lavito.

Corpora sanguis ater lavit. Virg. 3. Georg. 221.

Crines lavis amne Xantho. Hor. 4. Carm. 6. 26.

Mala dolci vino lavere. Hor. 3. Carm. 12. 2.

Ora manusque tua lavimus, Feronia, lympha. Hor. 1. Serm. 5. 24.

Saxa humida proluvie larga lavere. Lucret. lib. 5. 948.

L A V A N S, antis. Partic. Hor. 1. Serm. 4. 75.
Scripta foro recitent sunt multi, quique lavantes. i. e. Inter lavandum.

L A V A T U S, L A U T U S, [contr. ex L Ă V Ĭ T U S] sive etiam L O T U S, a, um. [illegible] Partic. Ter. Phorm. 2. 2. 25.
Tene asymbolum venire, unctum, atque lautum e balineis? Cic. pro Deiot. 20. Quid igitur causæ excogitari potest, cur te lautum voluerit, cœnatum noluerit, occidere?

In

Google

In unda lotus. Stat. 1. Silv. 5. 62.
Manus lautæ. Hor. 2. Serm. 3. 282.
Lautus, [illegible] Elegans, i. e. Mundus & splendidus, inquit Donatus ad Ter. Eun. 3. 1. 37. Cic. 3. Verr. 17. Quum istic atque istius amici, homines lauti, & urbani, sermones hujuscemodi dissipassent. Plaut. Pseud. 1. 2. 31.
Hæc, cum ego a foro revortar, facite ut offendam parata omnia,
Vorsa, pra[illegible] strata, lautaque, coctaque omnia uti sint. [Nisi hic proprie sumitur Lauta, i. e. Lavata, seu Lota.
Militariter lautus. Tacit. 2. Hist. 80.
Puella lauta. Plaut. Mil. 3. 1. 192.
Lautam vis, an quæ nondum sit lauta? v. siccam foceidam. I. e. Vis admodum puellam & adolescentulam teneriorem que, quæ nondum balneis utatur, an grandiusculam & maturam nuptamque & virum sæpe expertam, quæ jam publice lavet? Turnebus.
Negotium lautum. V. NEGOTIUM.
Opera lauta. Plin. lib. 13. cap. 4.
Servi lautiores. Elegantiores. Cic. in Parad. 5.
Lautus, pro Delicato. Cic. 7. Fam. 14. Valde jam lautus es, qui gravere ad me litteras dare, homini præsertim prope domestico. Sunt qui Fastuosum interpretentur. [Rectius Beatum, & eo superbum, interpretabere, ut Juvenal. Sat. 1. 67.
— qui se lautum atque beatum
Exiguis tabulis & gemma fecerat uda. V. Ep. 16. extr.
Lautus, Dives, nitidus, in veste & victu delicato. Ter. Heaut. 4. 5. 10.
Omnes te in lauta & bene aucta parte putant. [An Bene uncta? Nam eadem metaphora in utraque voce. Sed nihilo minus versus impeditus erit. V. Bentl.
Puto apud Juvenalem, Initio cujusdam Satyræ,
Atticus eximie si cœnat, lautus habetur. H. St. Est initium Sat. 11.
Civitas lauta, Opulenta & nobilis. Cic. 13. Fam. 33. In Halesina civitate tam lauta tamque nobili conjunctissimus habeo.
Cibus lautus. Ter. Adelph. 3. 3. 72.
Cœna lautissima. Plin. 9. Epist. 17.
Cœnæ lautorum. Martial. lib. 13. 7.
Convivium lautissimum. Plin. lib. 14. cap. 14.
Culina lauta. Hor. 2. Serm. 4.
Epulæ lautiores. Stat. 1. Silv. 6. 32.
Patrimonium lautum, Amplum. Cic. pro Flac. 90.
LAUTIUSCŬLUS, a, um. Adj. dimin. Apul. 7. Met. p. 191. Vestem lautiusculam proferunt.
LAUTE, Adv. [illegible] Eleganter. ut, Laute vestitus. Plaut. Casin. 4. 1. 10.
Administrare munus suum laute. Ter. Adelph. 5. 1. 2.
Diversari laute. Cic. 3. Verr. 64.
Loqui laute. Plaut. Milit. 4. 2. 11. Loquitur laute, & minime sordide.
Ter. Eun. 3. 1. 37. Facete, lepide, laute, nihil supra.
Compar. Cic. 2. de Legib. 3. Villa lautius ædificata.
LAUTITIA, æ. f. [illegible] Epularum magnificentia, a lavatione dicta: quia apud antiquos hæ elegantiæ quæ nunc sunt, non erant, & raro aliquis lavabat. Hæc Festus. Lautitia igitur Munditia est quæ in vestitu & cibo fit. Plin. lib. 9. cap. 35. Quum exquisitis quotidie Antonius saginaretur epulis, superbo simul ac procaci fastu, ut regina meretrix, lautitiam ejus omnem apparatumque obtrectans. Cic. 9. Fam. 16. Fama ad te de mea nova lautitia veniet.
Invidia lautitiarum. Suet. Aug. 71. pr.
Studiosissimus lautitiarum. Suet. Cæs. cap. 46.
LAVATIO, ōnis. f. [illegible] Cic. 9. Fam. 5. Faciem ut lavatio parata sit. i. e. Balneum. Plin. lib. 8. cap. 45. Lavatione calidæ aquæ traduntur pinguescere.
Lavatio est etiam Vas lotioni destinatum. Phædrus 4. 4. 21.
Seponit mœchæ vestem, mundum muliebrem,
Lavationem argenteam, eunuchos glabros. Adde Ulpian. l. 25. §. 4. ff. de aur. arg. [Non est Unum vas, sed Vasa omnia lavacro, seu balneo servientia, & proinde Instrumentum balneare.
LŌTIO, ōnis. f. Vitruv. 7. 9. Lotionibus & coctionibus efficitur. V. Lips. Sat. 2. 1.
LOTUS, us. m. Cels. 1. 3. de his, quæ corpus refrigerant. Aqua quam frigidissima; oleum si aqua miscetur, & lotus. [Sed verba hæc sic lotus, in una Lindenii editione leguntur, incertum unde petita, & merito suspecta sunt, ut alia quam plurima a Vitoillo Clarissimo Celso adjecta.
LOTOR, ōris. m. Fabrett. Inscript. p. 415. DIANAE AVG. COLLEG. LOTOR. SACR.
LOTŪRA, æ. f. [illegible] Lavatio. Plin. 33. cap. 7. Differentiam artis esse, quod alii minium faciunt prima lotura; apud alios id esse dilutius, sequentis autem loturæ optimum.
LAVATURA, æ. f. Idem. ut, Lavatura carnis recentis. Const. Afer. 5. 9.
LAVAMENTUM, i. n. Idem. Veget. 3. 5. [Sic in Thes. Lips. Sed locum apud Mulomedicum non reperi.
LAVATORIUS, a, um. Scriban. in Antv. Lavatoria specus.
LAVĀCRUM, i. n. [illegible] Balneum in quo quis lavari commode potest. Gell. lib. 1. cap. 2. Propulsabamus caloris incommoda lucorum umbra ingentium, longis ambulacris, & mollibus ædium posticum refrigerantibus lavacris.
Avidus splendere lavacris. Claud. 2. in Eutrop. 410.
LAVATRINA, æ. f. Est Lavatrina, quod nunc Balneum dicitur, inquit Nonius 1. 131. V. Balneæ, in BALNEUM, & LATRINA suo loco.
LAVANDRIA, orum. n. pl. Laberius, Elutriare lintea & lavandria dicit, quæ ad Lavandum sunt data, inquit Gell. 16. 7. pr.
LAUTIA, orum. n. [illegible] Munera dicebantur, quæ Romani per Quæstores legatis exterorum nationum mittebant, ut ait Plutarchus in Problem. Ro. 43. Festus, Dautia dicebant veteres, quæ Lautia dicimus: dabantur legatis hospitii gratia. Liv. 35. 23. extr. Attalo gratiæ actæ & ædes liberæ, locus, lautia decreta. Liv. 28. 39. extr. Locus inde lautiaque legatis præberi jussa, & muneris ergo in singulos dari ne minus dena millia æris. [Idem 30. 17. ad fin. Dona a Lautiis distinguere videtur, nisi forte Dono legendum.
Lautia etiam Lomione. Livius, Ad hoc ædes, libera loca, lautiæ, legatis decreta. Budæus. Emendati codd. sic habent 30. 17. extr. de Masinissæ legatis, Ad hoc ædes, libera loca, lautia legatis decreta. [Scribendum Ædes liberæ, locus, lautia &c. ut in ceteris Livianis locis omnibus fere, ubi Lautiorum mentio fit.

LAUTUMIÆ, arum. f. Locus extra urbem, ubi lavandi usum exercebant. Fest. & Varr. de L. L. 4. 32.
LAURAGO, inis. f. Herba sic dicta. Apul. de Herb. cap. 58.
LAUREA, V. LAURUS.
LAURENTALIA, LAURENTIA, V. LARENTIA.
LAURENTUM, i. n. [illegible] Nomen civitatis, quod ibi sepultus sit Tatius rex, qui a Laurentibus occisus fuit. Vel a silva laurea, qua excisa ædificatus est vicus. Vel, ut ait Priscianus, a lauro ibi inventa, dum Picus eam conderet. V. Virg. 7. Æn. 59. Hinc,
LAURENS, entis. Adj. & hic & hæc LAURENTIS, Qui ex Laurento civitate est. Virg. 7. Æn. 171.
— Laurentis regia Pici.
Arva Laurentia. Virg. 9. Æn. 100.
Populi Laurentes. Virg. 6. Æn. 891.
Puellæ Laurentes. Stat. 1. Silv. 2. 163.
Tibris Laurens. Virg. 5. Æn. 797.
LAURENTĪNUS, a, um. Adj. Idem quod Laurens. Plin. 2. Epist. 17. Laurentinum meum. subl. Prædium.
Vis Laurentina. Valer. Max. 8. 5. 6.
LAUREOLA, V. LAURUS.
LAURĒŌTIS, is. f. Cinerula quæ dum argentum in fornace uritur, in ipsa fornacis area colligitur ex favillis argenteis sursum ascendentibus, ac deinde in aream decidentibus. Plin. lib. 34. cap. 13. Fit & in argenti fornacibus spodos, quam vocant laureotin. Harduin. leg. Laureotin.
LAURETUM, LAUREUS. V. LAURUS.
LAURĪCES, um. Plin. lib. 8. cap. 55. Leporum generis sunt & quos Hispania cuniculos appellat, fecunditatis innumeræ, famemque Balearibus insulis, populatis messibus afferentes. Fetus ventre exsectos vel uberibus ablatos, non repurgatis interaneis, gratissimo in cibatu habent: laurices vocant.
LAURICOMUS, LAURIFER, LAURIGER, LAURINUS. V. LAURUS.
LAUROLAVINIUM, Urbs Latii proxima Laurento. V. LAVINIUM.
LAURUS, i. f. secundæ, & LAURUS, us. f. quartæ declinationis, sonantius autem est in secunda. Est genus arboris, quæ Græce [illegible] dicitur. Plin. lib. 15. cap. 30. Laurus triumphis proprie dicatur, vel gratissima domibus, janitrix Cæsarum, Pontificumque: quæ sola & domos exornat, & ante limina excubat. Duo ejus genera tradit Cato: Delphicam & Cypriam. Pompeius Lenæus adjecit quam mustaceam appellavit, quoniam mustaceis subjiceretur. Hanc esse folio maximo, flaccidoque & albicante. Delphicam æquali colore, viridiorem, maximis baccis, atque e viridi rubentibus. Hac victores Delphis coronari, & triumphantes Romæ. Cypriam esse folio brevi, nigro, per margines imbricato, crispam. V. & cetera, quæ in eodem capite tradit Plinius. Lauri fruticem non icit fulmen, ut ait idem Plin. lib. 2. cap. 55.
Amantes carmina laurus. Stat. 4. Silv. 6. 98.
Apollinea laurus, quia dicata est Apollini. Ovid. 6. Fast. 91.
Delphica lauro comam cingere. Hor. 3. Carm. 30. 15.
Fatidica laurus. Claud. 2. Cons. Stil. 59. Vel quod Apollini fatidico deo est dicata. Vel quod ex ejus crematæ strepitu futura colligebant: ut Porphyrius philosophus, & Iliados primo scribit Eustathius. Fragorem enim combusta felicitatem portendere credebatur. Tibul. lib. 2. 5. 81.
At laurus bona signa dedit, gaudete coloni. Contra si tacita conflagrasset, triste erat augurium. Propert. lib. 2. 28. 36.
Et jacet extincto laurus adusta foco. Vel quia, ut promittit Antiphon, & Philochorus, quibus Artemon atque Serapion Ascalonites astipulatur, & ex nostris Fulgentius Planciades, si quis lauri frondes sub pulvillo capiti subjectas habuerit, is vera somnia noctu est visurus. conf. p. p. Præscia venturi.
Fragilis laurus. Virg. 8. Ecl. 82.
Martia. Claud. in præfat. 2. Cons. Stil. 20.
Nitidissima. V. NITEO.
Pacifera, V. Pacifer, in PAX.
Parnaside lauro vinctus caput. Ovid. 11. Met. 165.
Penea. Quia Daphne Penei fluminis filia, in laurum mutata est. V. Ovid. 1. Met. 452. Valer. 1. Argon. 386. V. PENEUS.
Phœbea lauro cingentur tempora. Ovid. 4. Trist. 2. 51.
Præscia venturi laurus. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 109. De cujus epitheti ratione vide Parrhasium in Claudianum. Cælium Rhodig. quoque lib. 5. cap. 7. Sacra enim Apollini laurus est, vel ob amorem Daphnes, ut lib. 1. Met. Fab. 9. Ovid. vel ex eo quod ignis habet in se semina apolloque idem cum Sole & igne est. ideoque nocturna larvarum terriculamenta fugat; & futura præsentit. Nam nihil æque tanto cum crepitu flagrat, ut ait Lucretius. & eo prior Theocritus unde natum proverbium contra conviciatores, Clamosius obstrepit quam laurea dum crematur, quod alii sic efferunt, Clamosior ardente lauro. Porro Daphne Græce dicitur ab intentiva particula [illegible], & [illegible], quod est clamare: quod ingenti cum strepitu crematur, unde futura colligebant. Quid si venturi præsciam, propter Daphnen, poeta dixit? Philarchus enim refert Amyclæ filiam Daphnen, quum Apollinem vim afferre volentem subterfugeret, in plantam fuisse conversam, atque ab eodem deo divinandi accepisse potestatem. Huic divinos honores Spartani decreverunt, & fanum, unde certissima reddebantur oracula. quapropter eandem mutato priore nomine, Pasiphaen vocaverunt. Auctor Plutarchus in Agide. conf. Fatidica laurus supra.
Triumphales. Ovid. 2. Amor. 12. 1.
Mordere laurum. Juven. 7. Sat. 19.
— nectit quicunque canoris
Eloquium vocale modis, laurumque momordit. Imitatio est, inquit Britannicus, Horatiana 1. Serm. 10. 71.
Sæpe caput scaberet, vivos & roderet ungues. Persiana quoque, 1. Sat. 106.
— nec demorsos sapit ungues. Sæpe enim poetæ in faciendo carmine talia solent facere. Laurum autem ideo dicit corrodi, quod & lauro coronantur, & in cella plurimam habent, utpote Apollini consecratam, in cujus tutela sunt ipsi poetæ. Hæc Britannicus. Alii sic exponunt, Quicunque momordit laurum, i. e. Gustavit dulcedinem gloriæ poetæ laureati. h. e. quicunque conatur dignus esse laurea. Cæl. lib. 5. cap. 7. ex Hesiodicæ Theogoniæ interpretis sententia docet, laurum efficacis esse auxilii in numinum afflatu. propterea apud Sophoclem & Lycophronem Daphnephagus dici vaticinatores. Et Apinnonius,

 Divina-

Digitized by Google

Divinationis symbolum esse Laurum testatur. Dionysius item in Panegyricorum ratione, Laurum μαντικὸν φυτὸν appellat, i. e. Vaticinam arborem. Hinc illud Tibulli de Sibylla, lib. 2. 5. 63.

Vera cano: sic usque sacras innoxia lauros
Vescar, & æternum sit mihi virginitas. Putatque huc spectare illud Juven. 7. 19. — laurumque momordit. Certo Tibulli interpres sic habet: Vescar lauros sacras, i. e. Fungar scientia vaticinandi. V. ad eum locum Broekh.

Innectere crinem lauro. Ovid. 6. Met. 161.

Laurus pro Victoria ponitur: tum quod victoriæ laureatis litteris nunciarentur, tum quod in Jovis Capitolini gremio laurus a victoribus deponeretur, etiam cum triumphus ductus haud esset. V. Sil. 15. 120. & infra in LAUREA, & LAUREATUS. [Cic. 2. Fam. 16. Incurrit hæc nostra laurus non solum in oculos, sed jam etiam in voculas malevolorum. Id maxime dixit propter Lictores laureatos, qui victorem imperatorem sequebantur, ut ex eodem loco apparet.

Parthica laurus. Plin. Paneg. 14. pro Victoria Parthica. conf. Stat. 4. Silv. 1. 41. & Plaut. Cist. 1. 3. 53.

Laureus, a, um. Adj. [δάφνινος] Quod ex materia lauri est: ut, Laurea corona. Liv. 23. 11. pr. Sicut coronatus laurea corona & oraculum adiisset, & rem divinam fecisset, ita coronatum navim ascendere, nec ante deponere eam, quam Romam pervenisset.

Ramus laureus. Plin. lib. 15. cap. 30.

Serta laurea. Ovid. 2. Trist. 172.

Laurea, æ. f. Frons lauri. Plin. lib. 15. cap. 30. Unius arborum Latina lingua nomen impositum viris. Unius folia distinguuntur appellatione: lauream enim vocamus.

Cana laurea. Ovid 3. Fast. 142.

Gratissima Phœbo laurea. Virg. 7. Ecl. 62.

Laurea, Corona ex lauro facta, quæ in triumphis adhibebatur. Cic. de Provinc. Consul. 35. Si in Capitolium invehi victor cum illa insigni laurea gestiret.

Linguæ & triumphorum laurea. Plin. lib. 7. cap. 30. ad Cic. Salve primus omnium parens patriæ appellate, primus in toga triumphum, linguæque lauream merite, & facundiæ Latiarumque litterarum parens: atque (ut Dictator Cæsar, hostis quondam tuus, de te scripsit) omnium triumphorum lauream adepte majorem, quanto plus est, ingenii Romani terminos in tantum promovisse, quam imperii. [Lego. Quando plus &c.

Donandus Apollinari laurea. Hor. 4. Carm. 2. 9.

Mittere lauream ad aliquem. Tacit. 3. Hist. 77.

Referre lauream Jovi Capitolino. Suet. Domit. cap. 6. De Cattis, Dacisque post varia prælia duplicem triumphum egit. De Sarmatis lauream modo Capitolino Jovi retulit. ubi Pitisc. In ejus gremium solent interdum deponere Imperatores victores; sed hæc depositio non fuit triumphus. conf. Casaub. in l.

Lauream, & mutata diphthongo Loream, & Laurum, pro eodem accipit Cato, lib. de R. R. [Sic quidam codd. cap. 8. Loream Delphicam. Sed in emendatis libris exstat Laurum, ut & cap. 133.

Laurea, pro Lauro ponitur. Hor. 2. Carm. 15. 9.
Tum spissa ramis laurea fervidos.

Lauretum, i. n. [δαφνών] Locus lauris consitus. Plin. lib. 15. cap. 30. Durat & in Urbe impositum loco, quando Lauretum in Aventino vocatur, ubi silva lauri fuit.

Laureo, āre, Laurea coronare. Chrysolog. Serm. 66. Postes tuos suis ulceribus laureavit. Et Saresb. Epist. 298. Ecclesia martyrum sanguine laureatur.

Laureātus, a, um. Adj. Lauro coronatus. Festus, Laureati milites sequebantur currum triumphantis, ut quasi purgati a cæde humana intrarent urbem. Itaque eandem laurum, omnibus suffitionibus adhiberi solitum erat: vel quod medicamento siccissima sit, vel quod omni tempore viret, ut similiter Resp. floreat.

Fasces laureati, Fasces laurea, vel lauro circumvoluti, ut mos erat, victoria insigni reportata. Cic. 1. de Divin. 59.

Lictores laureati, Qui laureatos fasces & laureas coronas gerunt. Cic. 7. Att. 10.

Litteræ laureatæ, Victoriæ nuntium portantes. Liv. 45. 1.
Sic App. in Mithrid. 143. Paris. in fine, [illegible] H. St.

Tabellæ laureatæ, Idem. Liv. 45. 1.

Persequi gesta laureatis. Tacit. in Vita Agric. 18. subaud. Litteris.

Poetarum laureatorum origo ex ludis Capitolinis. V. Scalig. Auson. Lect. 1. 10.

Postes laureati, Lauro coronati. Quintil. lib. 8. cap. 6.

Vomer laureatus, per translationem. Plin. lib. 18. cap. 3. Ipsorum tunc manibus imperatorum colebantur agri, ut fas est credere, gaudente terra vomere laureato, & triumphali aratore.

Laureŏla, æ. f. dimin. Cic. 2. Fam. 9. qualemcunque triumphum laureolam appellat. Velles enim, ais, tantum modo ut haberem negotii quod esset ad laureolam satis.

Laureolam in mustaceo quærere. h. e. Ex frivolis negotiis captare famam haud præclaram, neque magnificam. Est autem Mustaceum sive Mustaceus, Libi genus, cui aliquid additur de virga lauri decussum, ac decoquitur suppositis lauri foliis, ut indicat Cato libro de Agricultura cap. 121. Unde Plin. lib. 15. cap. 30. Mustaceum dictum putat tertium lauri genus, quod ad eum usum adhibebatur. Alioqui Laurus erat triumphalis Ornamentum ædium principalium ac pontificiarum. Hanc qui non poterant assequi laurum, in mustaceo quærere dicebantur laureolam. Cic. 5. Att. 20. Bibulus, inquit, credo, voluit appellatione hac inani nobis esse par. In eodem Amano cœpit laureolam in mustaceo quærere. Cicero in Provincia res præclaras gesserat: Bibulus frigebat. Eras.

Laurīnus, a, um. Adj. [δάφνινος] Quod est ex lauro. Plin. lib. 23. cap. 4. Oleum laurinum utilius quo recentius.

Foliis laurinis. Plin. lib. 19. cap. 8. i. e. Foliis lauri similibus. De lepidio.

Lauricŏmus, a, um. Adj. ut, Montes lauricomi. Lucret. lib. 6. 151.

Laurĭfer, ĕra, ĕrum Adj. [δαφνηφόρος] Laurum ferens. Plin. lib. 15. cap. 30. Lauriferam tellurem illam osculatus ex responso.

Currus lauriferi. Lucan. lib. 5. 332.

Phœbus laurifer. Ovid. 3. de Arte Am. 389.

Laurĭger, ĕra, ĕrum. Adj. [δαφνηφόρος] Idem. Martial. lib. 3. 66.
— laurigerus ageres quum læta triumphos. Idem lib. 7. 5.
Martia laurigera cuspide tela virent.

Laoxĭpŏtans, entis. Adj. Epitheton Apollinis apud Mart. Capell. 1. p. 10.

Laus, V. LAUDO.

Lausus, i. m. Mezentii filius, ferarum debellator egregius. Virg. 7. Æn. 649.
Lausus equum domitor, debellatorque ferarum.
Item, Numitoris filius, frater Iliæ Silviæ, quem Amulius patruus occidit. Ovid. 4. Fast. 55.

Lautia, **Laotitia**, **Lautus**. V. LAVO.

Lautumarius, **Lautumiæ**. V. LATUMIÆ.

L A X

Lax, Fraus est, inquit Festus; unde Lacire. Utrumque obsoletum.

Laxamentum, **Laxe**, **Laxatus**. V. LAXUS.

Laxus, a, um. [χαῦνος] Adj. a Lato deducitur; & significat Latum, & spatii majoris. Virg. 3. Georg. 166.
Ac primum laxus tenui de vimine circlos
Cervici subnecte.

Laxus & Angustus contraria. Columel. lib. 1. cap. 3. Nec dubium quin minus reddat laxus ager non recte cultus, quam angustus eximie.

Paludes laxæ. Lucan. lib. 2. 71.

Amictus laxus. Ovid. 3. de Arte Am. 268.

Calceus laxus male hæret in pede. Hor. 1. Serm. 3. 31.

Domus laxior, pro Ampla & spatiosa. Plin. in Paneg. cap. 50.

Opes laxæ, Amplæ. Martial. lib. 2. 30.

Sinu laxo ferre aliquid. Hor. 2. Serm. 3. 172.

Tempus laxius, Plin. Epist. 4. 9. Laxa dies. Cic. 6. Att. 1. Diem statuo satis laxam, quam ante si solverint, &c. i. e. Tempus solutionis satis longum. Proculus in l. Quum stipulatus. D. de verborum obligationibus, Quum ipse arbitratu meo aliam diem operi faciundo laxiorem dederim. i. e. Quum diem protulerim.

Laxus, Mollis, remissus, languidus, dissolutus. Virg. 1. Æn. 67.
Et premere & laxas sciret dare jussus habenas. Unde Laxi rudentes: h. e. Languidi, semiconsumpti.

Arcus laxus. Virg. 11. Æn. 874. Ovid. Rem. Amor. 702.

Funes laxi, Non contenti. Virg. 8. Æn. 708.

Janua laxa, Aperta. Ovid. 1. Amor. 8. 77.

Tunica laxa. Ovid. 16. Epist. 247.

Compar. Spatia laxiora. Columel. 4. 30.

Stomachus laxior. Pallad. 11. 14. 12.

Superl. Habenæ laxissimæ amicitiæ. Cic. de Amicit. 45. Commodissimum esse quam laxissimas habenas habere amicitiæ, quas vel adducas, quum velis, vel remittas.

Laxe, Adv. [χαύνως] Cic. pro Domo 115. Habitare laxe & magnifice voluit, duasque & magnas & nobiles domos conjungere.

Anguste & Laxe, contraria. Varr. 2. de R. R. cap. 10.

Distare laxe. Plin. lib. 13. cap. 4.

Compar. Sallust. Bell. Jugurth. cap. 87. Romanus, remoto metu, laxius licentiusque futuros.

Superl. Laxissime pererrare. i. e. Vagari seu ferri. Plin. lib. 2. cap. 16.

Laxum, Adv. pro Late. Martial. 3. 22.
— & adhuc superet centies tibi laxum. [Immo Centies laxum Adjective, i. e. Ingens. Notum est hæc adverbia numeralia in re nummaria pro Substantivis neutris haberi. V. Gronov. de Pec. Vet. lib. 2. cap. 3. Sic Opes laxæ supra.

Laxĭtas, ātis. f. [χαυνότης] Dilatatio, Amplitudo. Cic. 1. Off. 139. Sic in domo clari hominis, in quam & hospites multi recipiendi sunt, & admittenda hominum cujusque modi multitudo, adhibenda est cura laxitatis.

Domus laxitas, Amplitudo & vacuitas quædam. Cic. pro Domo 116.

Viarum laxitas. Columel. lib. 4 cap. 18.

Laxo, [χαυνόω, λύω] āre. Laxum facere, dilatare. Cic. 4. Att. 15. Ut forum laxaremus, & usque ad atrium Libertatis explicaremus.

Arva laxant sinus. Virg. 2. Georg. 331.

Sese laxare ab angustiis in latitudinem. Plin. lib. 21. cap. 5.

Tempus fugæ laxare, i. e. Extendere, producere. Sen. Med. 420.

Laxare, Aperire, liberare. Virg. 2. Æn. 259.
Laxat claustra Sinon.

Laxari a vinculis. Cic. de Senect. 7. Qui se a libidinum vinculis laxatos esse non moleste ferrent.

Astringere & Laxare, contraria. Cic. 6. Att. 2. De isto hactenus. dixerim, me vel plurima vincula tecum summæ conjunctionis optare, etsi sunt amoris arctissima: tantum abest, ut ego ex eo, quo astricti sumus, laxari aliquid velim.

Laxare aliquid ex rigore juris. Ulpian. In l. Quum hic status. In principio D. de donat. inter vir. & uxor. Sic enim habent Pandectæ Florentinæ, quamvis Haloander legat relaxare.

Animum laxare a laboribus, Conquiescere. Liv. 32. 5.

Annona haud multum laxaverat. Liv. 26. 20. extr. Ubi videtur Laxaverat accipi pro Laxata erat.

Artus laxaverat quies. Virg. 5. Æn. 857.

Catenam laxare. Lucan. lib. 10. 57.

Corpora laxantur rugis. h. e. Fiunt rugosa. Ovid. 3. de Arte Am. 73.

Curas laxare somno. Virg. 9. Æn. 224.

Curas laxare in otia. Claud. de magnete 23.

Ferrum laxatur ad usus Innumeros. Stat. 1. Achil. 429.

Frenos laxat populis furentibus. Lucan. lib. 7. 124.

Humus die laxatur. Ovid. 2. Epist. 123.

Iras laxare. Stat. 6 Theb. 828.

Membra laxare quiete. Virg. 5. Æn. 836.

Mentem dum munera Bacchi laxarunt. Sil. lib. 11. 287.

Sese laxare molestiis. Cic. 5. Fam. 14.

Vincula laxata. Stat. 1. Theb. 135.

Laxātus, a, um. [χαυνωθεὶς, λελυμένος] Partic. Plin. lib. 19. cap. 1. Maceratas indicio est membrana laxatior.

Curis laxatus. Cic. 1. Tusc. 44. Quodque nunc facimus, quum laxati curis sumus, ut spectare aliquid velimus, &c.

Aer densatus, & laxatus. Quintil. lib. 5. cap. 9.

Classis laxata. Lucan. lib. 3. 543.

Custodiæ laxatæ, i. e. Remissæ, Remoratæ. Liv. 21. 32. extr.

Feminæ

Femina dolore laxata, Liberata. Stat. 5. Theb. 606.
Nocte laxata, lucida visent claustra. Sil. lib. 13. 550.
Ordines laxati. Tacit. 3. Hist. 25. Laxati ordines abrumpuntur.
Pugna laxata, Remissa. Liv. 21. 59.
Compar. Plin. 19. 1. Lini membrana laxatior.

LAXĀTIO, ōnis. f. Vitruv 4. 7. Compactura habeat laxationem. V. Eund. 9. 9. & Cæl. Aurel. Tard. 2. 1. 56.

LAXĀMENTUM, i. n. [χαύνωμα] Plin. in Paneg. cap. 82. extr. An non plerique principes hoc idem tempus in aleam, stupra, luxum conferebant, quum feriarum laxamenta curarum, vitiorum contentione supplerent? Laxamentum ventris comitatur timorem. Macrob. 7. Saturn. 11.
Laxamenti nihil, nec veniæ, habere leges, si modum excesseris. Liv. 2. 3.
Dare legi laxamentum. Cic pro Cluent. 89. Non modo causæ, sed ne legi quidem quicquam per Tribunos plebis laxamenti datum.

LAXĀTĪVUS, a, um. Adj. Laxans, Emolliens. Cæl. Aurel. Tard. 2. 3. Laxativa cataplasmata.
Virtus laxativa. Apul. de Herb. cap. 60.

L E

LE. Legio. LECTIC. Lecticarius. LECTIST. Lectisternium. LEG. Legato, Legatum, Legatus, Legavit, Legio. LEG. I. Legio prima. & sic deinceps II. III. &c. LEM. Lemonia, scil. Tribus. LENT. COS. Lentulus Consul. LEP. Lepidus.

LEA, æ. f. V. LEO, ōnis.

LEA, æ. f. Brassicæ genus, quam Græci λείαν appellant, hoc est lævem, a foliorum lævitate. Plin. lib. 10. cap. 9. Alteram leam, latis foliis a caule exeuntibus.

LEA, æ. f. [Λέα] Insula est juxta Cyrenaicam Africæ regionem, apud Plin. 4. 12. legitur Lex.

LEÆNA, V. LEO.

LEÆNA, [Λέαινα] Scortum Atheniense, cujus memorabilis mentio apud Plin. lib. 34. cap. 8. & lib. 7. 23. & Lactant. 1. 20. conf. LIBERTIUM.

LEANDER, vel LEANDRUS, i. m. [Λέανδρος] Viri proprium, Herûs puellæ amator, ex Abydo urbe. de quibus exstat Musæi poema. Ovid. 3. Trist. 10. 41.
Si tibi tale fretum quondam, Leandre, fuisset,
Non foret angustæ mors tua crimen aquæ. V. Ovid. Epist. 17. & 18.
Lege Pont. in 3. Georg. 487. H. St.

LEANDRIUS, a, um. [Λεάνδριος] Adj. denom. ut, Hellespontus Leandrius, in quo Leander periit. Sil. lib 8. 622.

LEARCHUS, i. m. [Λέαρχος] Athamantis & Inûs filius, quem pater furore arreptus occidit. Ovid. 6. Fast. 490.
Inous Learchus. Valer. 1. Argon. 280.

LEARCHĒUS, a, um. Adj. [Λεάρχειος] Ovid. 6. Fast. 491.
Mæsta Learcheas mater tumulaverat umbras.

L E B

LEBĀDIA, æ. f. [Λεβάδεια] Urbs Bœotiæ est, ubi Orchomenus oppidum & Cephissus amnis, & Lebais lacus, arundinis tibialis fertilitate nobilis. V. Stat. 7. Theb. 345. & Plin. 16. 36.

LEBĔDUS, i. m. [Λέβεδος] Civitas, quæ a Colophone centum & viginti stadiis distat. Hic scenicorum histrionum collegium fuit, qui ludos & certamina Libero patri quotannis celebrabant. Hor. 1. Epist. 11. 7.
An Lebedum laudas odio maris, atque viarum?
Scis Lebedus quam sit Gabiis desertior, atque
Fidenis vicis.

LEBES, ētis. m. [λέβης] Vas æneum, in quo quid igni applicamus ut ebulliat, ut docet Porphyrius super nonum Iliados Homeri. Ovid 3. Epist. 31. Viginti fulvos operoso ex ære lebetas.
Curvi lebetes. Ovid. 12. Met. 243.
Dodonæi lebetes. V. DODONE.
Gemini ex ære lebetes. Virg. 5. Æn. 266. V. ibi Servium.

LEBYNTHUS, i. f. [Λέβυνθος] Insula una ex Cycladibus. Ovid. 8. Met. 227.
Dextra Lebynthos erat, fecundaque melle Calydne. Adde de Arte Am. 2. 81.

L E C

LECĂNŎMANTĪA, æ. f. [λεκανομαντεία] Divinatio ex Pelve, quæ Græcis λεκάνη dicitur. V. Buleng. de Divinat. l. 3. c. 5. Meminit Plin. lib. 28. cap. 8. & lib. 30. cap. 2.

LECANOMANTĬCUS, i. m. [λεκανομαντικός] Qui divinat per pelves. Strab. lib. 6. Geograph.

LECHÆUM, i. n. [Λέχαιον] Navale Corinthiorum, teste Suida. Alterius maris portum appellat Livius 32. 23. Græci λέχη lectos vocant. Stat. 2. Silv. 2. 35. — si subeas Ephyres Baccheidos altum
Culmen, ab Inoo fert semita tecta Lechæo.

LECHIÆ, arum. apud Stat 4. Silv. 3. 59. eodem sensu accipiuntur a Gevartio Barthioque. Alii legunt Deviæ; Vossius Cliviæ, Cl. Marklandus Lechio legit. V. notas in l.

LECTARIUS, V. LECTUS, i.

LECTE, V. LEGO, ĕre.

LECTICA, LECTICARIUS. V. LECTUS, lecti.

LECTIO, LECTITO, & LECTUS, partic. V. LEGO, ĕre.

LECTISPHAGĪTES, æ. m. inter Vina factitia commemoratur a Plin. 14. 16. extr. [Nisi quid in lectione vitii est.

LECTRIX, LECTUALIS, LECTUARIUS. V. LECTUS, i.

LECTUS, i. m. [κλίνη, λέκτρον, κλιντήρ] Locus super quo quiescimus. Dictus, ut innuit Varro de L. L. 4. 35. quod lectis herbis & frondibus stramenta facerent. Vel ut Festus ait, Lectus dictus, vel a collectis foliis ad cubitandum, vel quod fatigatos ad se alliciat: Vel a Græco λέκτρον. [Cui Varro l. c. subscribit, cujus en verba: Lectica, quod legebant, unde eam facerent, stramenta atque herbas, ut etiam nunc fit in castris. Lectos, ne essent in terra, sublimes in his ponebant. Nisi ab eo quod Græci antiqui dicebant lectron. ubi forte Lectas legendum. scil. Herbas. Forte tamen a Gr. λέχος, genere mutato, deducitur.
Jura socialis lecti. Ovid. 3. Amor 11. 45.
Succuba nostri lecti. Ovid. 6. Epist. 153.
Archiaci lecti. V. ARCHIAS.

Communes. V. COMMUNIS.
Cubicularis lectus, a Cic. 2. de Divin. 134. dicitur ad differentiam Tricliniaris lecti.
Dapsilis. V. DAPS.
Eburni. Hor. 2. Serm. 6. 103.
Funebris lectus, in quo funus seu cadaver efferebatur. V. Clinicus, in CLINICE.
Furtivi fœdera lecti. Tibull. lib. 1. 5. 7.
Genialis. Hor. 1. Epist. 1. 87.
Jugalis. Virg. 4. Æn. 496.
Liber. V. LIBER, adj.
Obscœnus. Ovid. 10. Met. 465.
Quassus ab imposito corpore. Ovid. 11. Epist. 78.
Temerati fœdera lecti. Ovid. 5. Epist. 101.
Vacuus conjuge. Ovid. 10. Met. 437.
Viduo discedere lecto. Ovid. 1. Epist. 81.
Comminxit lectum potus. Hor. 1. Serm. 3. 90.
Concutere alienum lectum, Mœchari. Juven. 6. Sat. 21.
Cubare in lecto. V. CUBO.
Decidere de lecto. V. DECIDO.
Exspectare non posse lectum. Plin. lib. 14. cap. 22.
Imponere corpus lecto. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Incumbere lecto. Ovid. 11. Met. 657.
Sum. ut, Esse in lecto. Cic. 9. Fam. 23. Dixit te in lecto esse, quod ex pedibus laborares.
Temerare lectum alicujus. Ovid. 1. de Arte Am. 743.
Teneri lecto, Decumbere, jacere, & morbo vexari. Cic. 7. Verr. 128. Pater grandis natu jamdiu lecto tenebatur.
Lectus, quo accubabant antiqui ad mensam, Gr. κλίνη. unde Triclinium dictum. Cic. 4. Verr. 183. Jam non quæro unde CCCC amphoras mellis habueris, unde tantam Melitensem vestem, unde quinquaginta tricliniorum lectos, unde tot candelabra, &c.
Imi lecti derisor, hoc est ejus qui in loco infimo discumbit. Hor. 1. Epist. 18. 11. — & imi
Derisor lecti. Simile est huic, Imi subsellii vir. [Si cum Schol. exponas, Qui in ima parte lecti decumbit. Sed videtur potius is intelligi, qui in imo lecto accubantes deridet.
Desiderato acquiescimus lecto Catul 29. 10.

LECTUM, i. n. Idem quod Lectus. Ulpian. In l. librorum, in fine. D. de leg. 3. Ut lectum legatum contineat & fulcra.

LECTĀRIUS, i. m. Lectorum fabricator. Gloss. Gr. Lat. κλινοποιός, Lectarius.

LECTRIX, icis. f. Inscript. apud Fabrett. p. 311. DRVSI. CVBIC. SER. COLIT. OSSA. EIVS CNIDE. LECTRIX. CONIVNX. EIVS. [Forte tamen a Legendi officio Lectrix, ut Lector: vel Quæ legit, scil. Ossa.

LECTUĀLIS, e. Adj. Spartian. de Adriano cap. 23. In morbum incidit lectualem. Ubi Salmasius notat, Lectuales ejusmodi Morbos vocasse, qui diu in lecto detinerent ægrotantes.

LECTUARIUS, a, um. Adj. ut Lectuaria Sindon. Non. 14. 5. V. LECTICARIUS.

LECTŬLUS, i. m. [κλινίδιον] Cic. pro Muren. 75. Stravit pelliculis hœdinis lectulos Punicanos, & exposuit vasa Samia. Idem 14. Att. 13. A ducenda autem uxore sic abhorret, ut libero lectulo neget esse quicquam jucundius.
Castus lectulus. Catul. 62. 88.
Membra lectulo jacebant. Catul. 48. 15.

LECTISTERNIUM, i. n. [κλινοστρωσία] proprie Jovis epulum dicebatur. In Capitolio enim stratis tribus lectis convivium apponebatur tribus diis, Jovi, Junoni, & Minervæ. Juppiter, id est Jovis simulacrum, statuebatur in lectulo recubans, Juno & Minerva in sellis considebant. Appositas epulas de multa nocte introducti septem epulones absumebant. De inventione & causa lectisterniorum lege Liv. 5. 13. Item lib 7. 2. & 27. V. & Val. Maxim. lib. 2. cap. 1. exemp. 2. [Imperabatur & aliis diis. V. Liv. passim.

LECTISTERNIĀTOR, ōris. m. [κλινοστρώτης] Qui lectum tricliniarem sternit. Plaut. Pseud. 1. 2. 29.
Tu esto lectisterniator, tu argentum eluito, idem exstruito.

LECTISTITIUM, i. n. Lecti statio. Isidor. Gloss.

LECTĪCA, æ. f. [φορεῖον, κλινίδιον] Cathedra & sedes, qua ferebantur divites & potentes, in qua pulvinar & lectulus stratus erat. Græci Hexaphoron, quod a sex servis Octophoron, quod ab octo portaretur, vocabant. Cic. 2. Q. frat. 5. Eo die cœnavi apud Crassipedem, cœnatus in hortos ad Pompeium lectica latus sum. Plin. lib. 17. cap. 14. In mollibus arborum lecticis. Hic Parvum lectum significat.
Gestamen lecticæ. Tacit. 2. Ann. 2.
Lucubratoria lectica. V. LUCUBRO.
Gestare aliquem lectica. Hor. 2. Serm. 3. 214.
Inditus lecticæ. Tacit. 12. Ann. 69. Ibi, monente Præfecto, festis vocibus exceptus, inditur lecticæ. [Quia clausa undique fuit.

LECTICŬLA, æ. f. dimin. [κλινίδιον] Cic. 7 Fam. 1. Ut nostras villas obire, & mecum simul lecticula concursare possis. Sueton. in Augusto, cap. 78. A cœna se in lecticulam lucubratoriam recipiebat.

LECTICARIUS, a, um. Adj. Ad lecticam pertinens. dicitur per omnia genera, ut si dicas Patulam, vel Plagulam lecticariam, ex illo Suetonii loco in Tito Vesp. cap. penult. Cum inde lectica transferretur, suspexisse dicitur, dimotis plagulis cœlum. Sed & Nonius, Plagæ, grande linteum tegmen, quod nunc torale, vel lecticariam sindonem dicimus. H. St. V. LECTUARIUS. Nam in edit. Merceri & Gothofr. Lectuariam legitur. Non nego tamen conjecturam viri doctissimi probabilem mihi videri. Quia sindone lecticarum plagulas obducebant.

LECTICARIUS, i. m. [φορειαφόρος] Gloss. Gr. Lat.] Qui lecticam deferebat. Sulpic. ad Cic. 4. Fam. 12. Coactus sum in eadem illa lectica, qua ipse delatus eram, meisque lecticariis in urbem eum referre.
Lecticarii olim etiam erant Vespillones efferendis cadaveribus deservientes. V. Novell. Just. 43.

LECTICARIA, æ. f. Femina amore Lecticariorum infamis. Hinc

LECTICARIŎLA, æ. f. dimin. Martial lib. 12. 58.
Ancillariolum tas te vocat uxor, & ipsa
Lecticariola est: estis, Alauda, pares. h. e. Tu rem habes cum ancillis, ipsa cum lecticariis. V. ANCILLARIUS, in ANCILLA.

LECTICĀLIS, is. m. Qui lectulos facit. Gloss. Isidor.

Digitized by Google

LECYTHUS, i. m. & f. [λήκυθος] Ampulla olearia. V. Cornarium in Galenum p. 413.

Lecythus aliud significat apud Cic. 1. Att. 14. Totum, inquit, hunc locum, quem in Aristocratia ego varie meis orationibus soleo pingere, de flamma, de ferro (nosti illas ληκύθους) valde graviter pertexuit. Pingere, i. e. Admodum exornare, quum Incendiis urbem, civitatem cæde, mea vigilantia, meaque virtute dico esse liberatam. Nam ut pictores ἐκ τῶν ληκύθων, quæ sunt ampallæ pigmentorum, sumunt quæ ad colorandum apta novere: sic orationem suam Cicero quum volebat eloquentiæ veluti coloribus illustrare, ad illa loca, de flammis, de ferro, quasi ad suas ληκύθους confugiebat. Hunc Ciceronis locum videtur non satis intellexisse auctor lexici Græci. Plin. 1. Epist. 2. ad Arrianum, Tentavi enim imitari Demosthenem semper tuum, nuper meum, duntaxat figuris orationis. Paulo post, Non tamen omnino Marci nostri ληκύθους fugimus, quoties paulum itinere decedere non intempestivis amœnitatibus submonebamur. Marcum Ciceronem intelligit. ληκύθους vero interpretantur Locos communes, quibus oratio quasi pictureta redditur additis topographiis, hulogiis, chresterismis, aliisque figuris, quæ florentem efficiunt dictionem, & quasi colorem addunt rebus. Egressiones & excursus vocat Cicero. Alii etiam Digressiones. [Nugæ meræ. Græci ληκύθους eadem metaphora, ac Latini Ampullas, de verborum inani strepitu, & ad implendas aures, vel alioqui ad ostentationem composita oratione usurparunt. V. AMPULLA, & AMPULLOR.

LECYTHINUS, a, um. In lecytho asservatus. Petron. cap. 21. Nos lecythino perfusos oleo refecerunt. Al. Legitimo.

L E D

LEDA, æ. f. [Λήδα] Thestii filia, uxor Tyndari regis Laconiæ, cum qua Juppiter in forma Cygni dicitur congressus. Illa autem ex eo congressu ova duo enixa est, ut fabulantur poetæ. Ex uno nati sunt Pollux & Helena immortales: ex altero Castor & Clytemnestra mortales. Hor. de Arte Poet. 147.

Nec bellum gemino Trojanum orditur ab ovo. Hinc

LEDÆUS, a, um. [Ληδαῖος] Adj.

Dii Ledæi, Castor & Pollux. Ovid. 1. Fast. 706.

Fratres Ledæi. Ovid. ad Liv. 283.

LEDARION, [ληδάριον] atque etiam LEDUS, λῆδος, & LEDIUM, λήδιον, Tunica æstiva, ut multis placet, communis virorum & mulierum Polluci lib. 7. cap. 13.

L E G

LEGALIS, V. LEX.

LEGATARIUS, V. LEGO, āre.

LEGATARIUS, LEGATOR, LEGATUS. V. LEGO, āre.

LEGERDA, Urbs est Armeniæ majoris in Aotena regione, non longe ab Euphrate fluvio. Ptolemæus lib. 5.

LEGIBILIS, V. LEGO, ĕre.

LEGIFER, V. LEX.

LEGIO, ōnis. f. [λεγεών, τάγμα, στῖφος] a Legendo, id est eligendo dicitur, Quod leguntur milites in delectu, ut ait Varro lib. 4. de L. L. 16. Dividiturque legio in decem cohortes: Cohors in quinquaginta manipulos: Manipulus in viginti quinque milites pro uno quoque manipulo. [Immo Cohors trium manipulorum, Manipulus binarum centuriarum fuit. V. Lips. de Mil. Ro. lib. 2. Dial. 2. & seq. & Lex. Pitisc. Varie autem hæc sæpe mutata satis constat. V. quæ paulo post afferuntur.] Cic. 1. Tusc. 101. Quum legiones scribat Cato sæpe alacres in eum locum profectas. Liv. 37. V. Veget. de Re Milit. lib. 2. cap. 2 & 6. ac sequentibus. Legio. In quavis legione erant, acies prima triariorum, altera principum, tertia hastatorum, ultima velitum: quæ velitibus exceptis, dividebantur singulæ in decem centurias: singulis autem centuriis primarii centuriones præerant: eæque in triariis ita appellabantur, primum pilum, secundum pilum, tertium pilum, & deinceps usque ad decimum pilum: in principibus, primus princeps, secundus princeps, usque ad decimum: in hastatis, primus hastatus, secundus hastatus, item usque ad decimum: duces appellabantur, primi pili centurio, primi principis centurio, primi hastati centurio, & ita usque ad decimum: velites vero in has triginta centurias pro rata parte distribuebantur. Cic. ad Brut. Ep. 8. de C. Nasennio, Cretensi bello, inquit, Metello imperatore, octavum principem duxit. id est octavam centuriam principum. Ex P. Manut. commentario ad Q. fratrem.

Legio Romana non eundem semper numerum militum habuit. Hinc aliæ dictæ sunt Ordinariæ, aliæ Extraordinariæ. Ordinariæ, quæ completum numerum habebant, qui erat sex millium peditum, & septingentorum triginta equitum. Has quadratas legiones Vegetius, Livius expeditas vocat. Extraordinariæ, quæ & imperfectæ dicebantur, aliæ quidem habebant quinque millia peditum, & equites nunc quadringentos, nunc trecentos, atque etiam ducentos: aliæ vero quatuor duntaxat peditum millia complectebantur, & equites plus minus trecentos: aliæ rursus tria duntaxat millia peditum, & equites trecentos: pleræque mille duntaxat pedites ac quingentos, cum equitibus trecentis numerabant. Veget. lib 2. cap. 6. His decem cohortibus legio plena fundatur, quæ habet pedites sex millia centum, equites septingentos viginti sex. Liv. 24. 41. Carthaginienses Illiturgim oppugnare adorti, quia præsidium ibi Romanum erat, videbanturque inopia eum locum maxime oppugnaturi, Cn. Scipio, ut sociis præsidioque ferret opem, cum legione expedita profectus, inter bina castra cum magna cæde hostium urbem est ingressus. Idem 26. 17. pr. Claudio Neroni ex iis duabus legionibus, quas ad Capuam habuerat, sex millia peditum, & trecentos equites, quos ipse legisset, & sociûm Latini nominis peditum numerum parem, & octingentos equites decernunt. Idem 44. 21. Hunc exercitum ad collegam primo quoque tempore mittere in Macedoniam jussus, neque in ea provincia plus quam duas legiones esse: eas repleri, ut sena millia peditum, trecentos haberent equites. Idem 42. 31. pr. Legiones quatuor novas scribi placuit, binas singulis Consulibus. Id præcipue provinciæ Macedoniæ datum, quod quum alterius Consulis legionibus quina millia & duceni equites ex vetere instituto darentur in singulas legiones: in Macedoniam sena millia peditum scribi jussa, equites treceni æqualiter in singulas legiones. Idem 8. cap. 8. Scribebantur autem quatuor fere legiones quinis millibus peditum, equitibus in singulas legiones trecenis. Idem 23. 34. Decreverunt Patres, ut Q. Fulvius Flaccus quinque millia peditum, quadringentos equites scriberet, eamque legionem primo quoque tempore in Sardiniam trajiciendam curaret. Idem 39. cap. 38 extr. Senatusconsultum factum, ut Prætores quatuor millia peditum Romanorum scriberent, quadringentos equites, &c. Idem 6. 22. ad fin. Quatuor legionibus quaternum millium scriptis, exercitu indicto ad portam Esquilinam in posteram diem. Et 7. 25. Undique non urbana tantum, sed etiam agrestis juventute decem legiones scriptæ dicuntur, quaternûm millium & ducenorum peditum, equitumque trecentorum. Idem 28. cap. 28. pr. Propter quod facinus tota legio, millia hominum quatuor, in foro Romæ securi percussi sunt. Cæs. 3 Bell. Civil. 106. In his erant legionibus hominum tria millia ducenti. Et de Bello Alex. 69. Excepta enim legione sexta, quam secum adduxerat Alexandria veteranam, multis laboribus periculisque functam, multisque militibus partim difficultate itinerum ac navigationum, partim crebritate bellorum adeo diminutam, ut minus mille hominum in ea esset.

Acies legionum. Tacit. 3. Hist. 23.

Contubernium legionum. Tacit. 1. Hist. 41.

Attenuatæ prælus legiones. V. ATTENUO.

Completa legio per manipulos. Sil. lib. 8. 470.

Conferta maniplis legio. Sil. lib. 7. 390.

Semiplenæ legiones. Paterc. lib. 2. 80. pr.

Validæ legiones. Lucret. lib. 5. 1227.

Curare legiones, Legionibus præesse. Tacit. 6. Ann. 30.

Decernere legiones in Siciliam. V. DECERNO.

Decimare legiones. V. Decimo in DECEM.

Dissociant legionem a legione. Tacit. 1. Ann. 28. extr.

Dare alicui legiones. Liv. 21. 17. Sempronio datæ legiones duæ.

Dare legiones in discrimen. Tacit. 2. Ann. 11. pr.

Explicuit longa legio cohortes. Virg. 2. Georg. 280.

Imperitare magnis legionibus. Hor. 1. Serm. 6. 4.

Instruere legiones. V. INSTRUO.

Locare legionem. Tacit. 4. Hist.

Paret legio Tribuno. Hor. 1. Serm. 6. 48.

Quod mihi pareret legio Romana Tribuno.

Præesse legionibus. Liv. Bell Pun.

Pugnare legione. Quintil. lib. 2. cap. 13.

Supplere legiones. Liv. 29. 24.

Transmotæ Syria legiones. Tacit. 13. Ann. 35. pr.

Legiones distinguebantur vel ordine; ut, Prima, Secunda, Tertia, &c. legio: vel cognominibus; quæ vel ab Institutoribus; ut, Augusta, Claudiana, Galbiana, &c. vel a Provinciis devictis; ut, Parthica, Scythica, Gallica; vel a Deorum nominibus; ut, Apollinaris, Venerea, &c. vel ab eventibus; ut, Victrix, Fulminatrix, &c. accipiebant. V. Dion. Cass. lib. 5. Onuph. Panvin. Descript. Imp. Rom. lib. 3. Spanh. de Usu & Præstant. Numm. diss. 10. p. 231. Fulv. Ursin. in Denariis gentis Antoniæ.

LEGIŌNĀRIUS, a, um. Adj. [λεγεωνάριος] Quod est legionis, vel Quod ad legionem pertinet. Cic. 10. Fam. 32. Militem non modo legionarium, sed ne auxiliarium quidem ullum quoquam misi. Centurio legionarius. Plin. 10. Epist. 81.

Cohortes legionariæ. Liv. 10. 43.

Milites legionarii. Cæs. 5. Bell. Gall. 19. & lib. 1. 51.

Legionarii, absolute. Cæs. 1. Bell. Civil. 78. Et 2. Bell. Gall. 27. Item lib. 6. 33.

LEGIO SECUNDA AUGUSTA, [Λεγεὼν δευτέρα Σεβαστή] Britanniæ urbs, ut scribit Ptolemæus lib. 2. Vulgo *Leskard*.

LEGIUNCŬLA, æ. f. [λεγεώνιον] dimin. Parva legio. Liv. 35. 49. Videretis vix duarum male plenarum legiunculorum instar in castris regis.

LEGISLATIO, LEGISLATOR, LEGITIMUS. V. LEX.

LEGIUNCULA, V. LEGIO.

LEGO, [ἀποστέλλω] āre. In legationem mittere, sive legatum mittere.

Legare ad. Cic. 5. Verr. 114. Nobilem Andronem Centuripinum legarunt ad Apronium.

Legare in. Sallust. Jugurth. cap. 25. Legantur tamen in Africam majores natu, nobiles, amplis honoribus usi.

Famulum legare aliquo. Catull. 64. 57.

Legare alicui. Plaut. Amph. 1. 1. 50.

Legare, Legatum sibi facere. Cic. 6. Fam. 6. Cassium sibi legavit, Brutum Galliæ præfecit. Idem 15. Att. 11. Dolabella me sibi legavit ad IIII Non. April. Cic. 4. Att. 2. Ego me a Pompeio legari ita sum passus, ut nulla re impedirer, quod nisi vellem, mihi esset integrum, &c.

Legare negotium alicui, Committere. Plaut. Casin. 2. 1. 12.

Legare fortunæ, pro Assignare. Liv. 28. 42.

Legare [ἀποληθεύω, ληγατεύω] aliquid alicui, Testamento aliquid alicui relinquere. Cic. pro Cæcin 11. Usumfructum omnium bonorum suorum Cæsenniæ legat.

Legare ab aliquo. V. AB.

Argentum autem omne legavit. Quintil. lib. 5. cap. 14.

LEGĀTUS, a, um. Partic. Cic. ad Octav. Qui tanquam in dotali matrimonio rempublicam testamento legatam sibi obtineret.

LEGĀTUM, i. n. [ληγᾶτον] Modestinus in l. Legatum. D. de legatis secundo, Legatum, est donatio quædam testamento relicta. Et legati appellatione, fideicommissum, & mortis causa donatio continentur.

Legatum, est Quod legis modo, id est, imperative, testamento relinquitur. Nam ea quæ precativo modo relinquuntur, fideicommissa vocantur. Legamus autem quatuor modis: per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per præceptionem. Per vindicationem his verbis legamus, Do, lego, capito, sumito, sive habeto. Per damnationem his verbis, Hæres meus damnas esto dare, dato, facito: Hæredem meum dare jubeo. Sinendi modo, ita, Hæres meus damnas esto sinere Lucium Titium sumere illam rem, sibique habere. Per præceptionem sic, Lucius Titius illam rem præcipito. Hæc Ulpianus titulo vigesimo quarto ejus libri qui inscribitur, Tituli ex corpore Ulpiani.

Petere legatum ex testamento. Quintil. lib. 4. cap. 14.

LEGATĀRIUS, a, um. Adj. [ληγατάριος] Cui ex testamento aliquid legatum

Digitized by Google

gatum est. Justin Instit. de legatis. §. Sed si rem, Sed si rem legatarii quis ei legaverit, inutile est legatum.

Testator & Legatarius, opponuntur. Pomponius in l. Si ex toto. D. de leg. & fideicommissis primo.

Provincia legataria, Quæ alicui delegata est. Cic. 15. Att. 9. pr. O rem miseram; primum ullam ab istis: dein, si aliquam, hanc legatariam Provinciam: atque haud scio, an melius sit, quam ad Eurotam sedere. Alii legunt Locatoriam, alii Legatoriam. V. Græv. in loc. [Pæne malim Nugatoriam legi, siquidem codices variant, quo verbo & alias Tullius, ubi quid ob levitatem valde extenuare vult, utitur.

Editiones legatariæ. ut, Tertull. de Spectac. cap. 6. Etiam privatorum memoriis legatariæ editiones parentant. i. e. Testamento mandatæ.

Legator, ōris. m. [λεγατεύων] Qui aliquid legat. Suet. in Tiber. cap. 31. Iterum eo censente, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viæ transferre concederetur, obtinere non potuit quin rata voluntas legatoris esset.

Legatus, i. m. [πρεσβευτής, πρεσβύς, πρέσβυς] Qui refert mandata alterius. Virg. 11. Æn. 227.

Legati responsa ferunt. Cic. pro Flacc. 100. Opponemus Asiæ provinciæ, primum magnam partem ejusdem provinciæ, quæ pro hujus periculis, legatos, laudatoresque misit.

Decernere legatum. Cic. 1. Fam. 1. Crassus tres legatos decernit. i. e. Mittendos censuit in senatu.

Mittere legatos cum auctoritate. V. MITTO.

Missi legati de magnis rebus. Hor. 1. Serm. 5. 29.

Mittere legatum de aliqua re. h. e. Mittere aliquem, qui de aliqua re cum alio, nostro nomine tractet. Cic. 1. de Orat. 115. Quum Athenienses ad Senatum legatos de suis rebus maximis mitterent. Liv. 2. 18. Legatos de pace mittunt.

Obiit legatus Ægyptum & Syriam. Cic. in Somn. Scip. 3.

Venire legatum de. Cic. de Clar. Orat. 312. Dictatore Sulla legatus ad Senatum de Rhodiorum præmiis venerat.

Legatus, [ἀντιστράτηγος, ὕπαρχος] Cæs. 2. Bell. Civil. 17. Neque se ignorare quod sit officium legati, qui fiduciariam operam obtineret. Legatum, pro Vicario, id est *locum tenente* intelligendum: quem propterea fiduciariam operam obtinere dixit, quia redeunte Imperatore, aut Consule, cedere eum oportet. Bud. V. Suet. Vesp. cap. 4. & Tito, cap. 4. ubi Legati legionum dicuntur.

Dio πρεσβευτὰς, 386. [illegible] Sed non probo hanc interpretationem. Nam Legatus dicitur ab alio usu verbi Legare, magis generali, ut Delegare aliquod munus alicui. H. St. Adjunxit & aliam, vel potius eandem ex Appiano observationem, cujus, prioribus resectis, hæc tantum verba supersunt, [illegible] Vide eundem in Civil. p. 176. [Sunt autem hæc ibi App. verba, [illegible] Priorem locum investigare non licuit in præsentia. Quod vero Legati legionum iidem dicti sunt ex eo profectum est, quod fere singuli singulis legionibus præficiebantur, ut ex Cæs. de Bell. Gall. 1. 52. pr. aliisque passim locis apparet, tametsi sæpe & bini uni legioni, & singuli castris, annonæ, equitatui, navibus &c. ut imperatori visum est, præficerentur, ut ex eodem scriptore demonstrare promptum esset. Iidem sub libera jam rep. etiam Duces dicebantur, ut ex eodem lib. 6. cap. 8. apparet.

Legati, nuntii pacis & belli, curatores, interpretes, bellici consilii auctores, ministri muneris provincialis. Cic. in Vatin. 13. Loquitur de Legatione provinciali. V. 3. Verr. 68. & seq. ad 86.

Legatis in decem. Cic. 13. Att. 5. Sp. Mummium putaram in decem legatis fuisse. Ibid. 6. Non dubito quin fratri fuerit legatus, non in decem. Atque hoc etiam accepi, non solitos majores nostros legare in decem, qui essent Imperatorum necessarii. Paulo post, Illudque [illegible], illum fratri in primis ejus legatis fuisse. i. e. In iis quos primum eduxit. Proficiscentibus enim ad bellum legati dabantur: postea, quum quid prospere gestum esset, decem insuper legati decernebantur. Fuit igitur Sp. Mummius in primis fratris legatis, in decem non fuit.

Rectores provinciarum sine successore decedentes, legatos, qui præessent, relinquebant. Sic Pompeius Hispaniam provinciam per legatos Afranium & Petreium administravit. Cic. 5. Att. 21. [Sic & Cæsares deinde provincias eas, quas, partitione cum populo facta, sibi servaverunt, per Legatos suos, senatorii, vel equestris ordinis, nonnunquam & Consulares, vel Prætorios, administrabant, qui Cæsaris Legati dicebantur, quum in reliquas provincias more solito Proconsules & Proprætores mitterentur. Itaque Galba Legati Cæsaris nomine Hispaniam Tarraconensem regens, quum a Nerone defecisset, Legatum se senatus ac populi Ro. professus est, teste Suet. cap. 10. Imperatoris titulum per modestiam recusans, ac post necem demum Neronis cognitam, Deposita Legati, suscepit Cæsaris appellationem, ut idem cap. seq. testatur. Postea Judices, quin & Rectores dicti sunt, ut alias dicetur.

Legatio, ōnis. f. [πρεσβεία, πρέσβευσις] Legati munus. Cic. 9. Philipp. 1. Etenim cui legatio ipsa mortis causa fuisset, ejus monimentum exstare voluerunt: ut in bellis periculosis obirent homines legationis munus audacius.

Irritus legationis rediit. Tacit. 4. Hist. 32.

Libera legatio. Budæus, Legationes liberæ olim ornamenti tantum causa ab Senatu impetrabantur; quemadmodum honorarii magistratus a principibus honestamenti causa conceduntur, tituloque tenus obeuntur & geruntur. Hæ autem ab iis Senatoribus impetrabantur, quibus negotia futura erant in provinciis: ut qui hæreditates persequi, aut legata, aut qui nomina exigere volebant in provinciis, legatorum personis acceptis commendabiliores controversias haberent, atque favorabiliores. Quamobrem lege XII Tabul. id vetitum erat, his verbis, Rei suæ ergo ne quis legatus esto. Quæ verba Cic. enarrans lib. 3. de Legib. 18. Omitto, inquit, quemadmodum isti se gerant atque gesserint, qui legatione hæreditates aut syngraphas suas persequuntur: in hominibus est hoc fortasse vitium. Sed quæro, quid in ipsa sit turpius, quam sine procuratione Senator legatus, sine mandatis, sine ullo Reipub. munere? Idem 2. contra Rull. 44. Legatos nostros, homines auctoritate tenui, qui rerum privatarum causa legationes liberas obeunt: tamen exteræ nationes ferre vix possunt. Grave est enim nomen imperii, atque id etiam in levi persona pertimescitur: propterea quod vestro, non suo nomine, quum hinc egressi sunt, abutuntur. Idem 15. Att. 55. Habent (ut opinor) liberæ legationes definitum tempus lege Julia, nec facile addi potest. Bella est autem hujus juris quinquennii licentia. Quibus ex verbis conjicio interdum quinquennales dari solitas legationes. Nomen autem liberæ legationis inde ortum videtur, quod introire in Urbem, & rursus exire, liberam legationem habentibus liceret, quod eodem in loco ostenditur, quem attigi jam lib. 15. ad Att. Budæus. conf. pro Flacc. 86.

Orba & debilitata legatio. Cic. 9. Philipp. 1. V. ORBUS.

Pacificatoria legatio. V. PAX.

Votiva legatio, Quæ voti prætextu suscipitur. Cic. 13. Att. 8. Scribas ad me velim, simulque cogites quid agendum nobis sit super legatione votiva, &c. V. Votiva legatio, in VOVEO.

Accipere legationem, Suscipere onus legationis obeundæ. Cic. pro Flacc. 43. Qui hanc ipsam legationem, quam habet, non accepit a suis civibus, sed usque Tmolo petivit.

Agere legationem. V. AGO.

Decernere legationem contra aliquem. V. DECERNO.

Dare legationem. Cic. 1. de Lege Agr. 8. Hæreditatum obeundarum causa, quibus vos legationes dedistis.

Fungi legationibus. Quintil. lib. 3. cap. 2.

Gerere legationem, Fungi legatione, & legatum esse. Quintil. lib. 7. cap. 5.

Habere legationem. V. Accipere legationem.

Mittere legationem ad aliquem, pro Mittere legatos. Quintil. lib. 10. cap. 1.

Obire legationem. V. OBEO.

Perficere legationem. Cic. . Fam. 4. Senatus haberi ante Calendas Februarias per legem Pupiam non potest: neque mense Februario toto, nisi perfectis aut rejectis legationibus. i. e. Perfecte auditis, aut negotiis legationum tractatis.

Sum. ut, Esse in legatione. Quintil. lib. 7. cap. 1. p. 592. Et qui aberat, & qui militabat, & qui in legatione erat. h. e. Legatus creatus erat, necdum tamen legationem absolverat.

Renuntiare legationem. Cic. 9. Philipp. 1.

Legatīvum, i. n. [πρεσβευτικόν] Id quod datur legato impensæ nomine. Arcadius in l. Munerum. D. de Mun. & honor. Legati quoque qui ad sacrarium principis mittuntur, quia viaticum (quod legativum dicitur) interdum solent accipere. Ulpian. l. 2. D. de legationibus, His qui non gratuitam legationem susceperunt, legativum ex forma restituitur. Sic legit Budæus. Alii legunt Legatitium. Haloander & Pandectæ Florentinæ habent Legativum. [In Gloss. Gr. Lat. [illegible] Legarum. Forte Legativum. Dicitur a Legatione, ut a Donatione Donativum.

Lĕgo, lēgi, lectum, [ἀναλέγομαι] ĕre proprie Colligere. Virg. 3. Ecl. 92.

Qui legitis flores, & humi nascentia fraga.

Halitum alicujus ore legere. i. e. Ore excipere. Virg. 4. Æn. 684.

Mala legere. Virg. 2. Ecl. 51.

Mala lecta ex arbore. Virg. 3. Ecl. 70.

Ossa homini mortuo. Cic. de Legib. 2. 60. V. in Os, ossis.

Poma legit ab arboribus. Tibul. lib. 1. 7. 32.

Sermonem legere alterius, per translationem dictum, pro Attentius audire & accipere. Plaut. Pseud. 1. 1. 61.

Spolia hostis occisi legere. Liv. 5. 36.

Vela navita legit humida. Virg. 1. Georg. 373.

Venas legere dixit Celsus, & idem Colligere venas lib. 7. cap. 24. extr. Colligendæ, inquit, venæ, vinciendæque, ubi tunicis inhærebunt, & sub his nodis præcidendæ sunt.

Vestigia legere, Pone sequi. Ovid. 3. Met. 17.

Subsequitur, pressoque legit vestigia gressu.

Legere, Oculis scripta percurrere: quoniam litteræ oculis legi, id est colligi videntur. Cic. 7. Fam. 1. Dummodo is tibi quidvis potius, quam orationes meas legerit. Plin. Ep. 3. 1. Interim audit legentem remissius aliquid & dulcius.

Oculis invitis legere verba alicujus. Ovid. 18. Epist. 4.

Legere per se. Cic. in Topic. 2. Eos libros per te ipse legeres.

Commode legere. i. e. Scite. Plin. Epist. 5. 19. Cui opponitur Male legere apud eundem lib. 9. Ep. 34. pr. Audio me male legere, duntaxat versus: Orationes enim commodius.

Intente legere. Plin. Epist. 190.

Judicio candido legere aliquid. Ovid. 2. Trist. 80.

Male. V. Commode.

Maligne legere. Plin. Epist. 9. 38. extr.

Legi apud Clitomachum, quum Carneades, &c. Cic. 4. Acad. 137.

A Bruto edictum Antonii legi. Cic. 16. Att. 7. subaudi, Datum, vel Missum.

A posteritate legi. Ovid. 3. de Pont. 2. 30.

Scripta legere secum. Ovid. 2. Amor. 2. 19.

Verba legenda. Ovid. 3. Trist. 10. 74.

Legere, Præterire navibus proxime. Liv. 21. 51. Ipse compositis Siciliæ rebus, oram Italiæ legens Ariminum pervenit. Virg. 3. Æn. 292.

Littoraque Epiri legimus. Idem 3. Æn. 127.

— & crebris legimus freta concita terris. Ubi Servius, Legimus, Præterimus. Tractus sermo a nautis, quod funem legendo, id est colligendo, aspera loca prætereunt.

Legere, Eligere. Auctor de Viris Illust. cap. 36. pr. Nam quum temere servos manumitterent: dum in curiam legerent, consensu servorum oppressi, quum multa indigna paterentur, clam Roma auxilium petierunt.

Milites legere, Deligere. Cic. 8. Att.

Tempus legere. Ovid. 1. de Arte Am. 357.

Tempus idoneum legere. Ovid. 9. Met. 610.

Legere in demortuorum locum. Liv. 23. 23. [Subaudi In senatum, quod proprie Censorum fuit. V. CENSOR. Revera autem recitabant senatorum nomina ex albo, indeque Legere senatum & In senatum dicebantur.

Legere in Senatum. Liv. ibid. & Cic. pro Cluent. 132.

Senatum legere. Liv. 40. 51. Cic. pro Cluent. 129.

Legere, Furari. Virg. 10. Æn. 79.

Quid soceros legere, & gremiis abducere pactas? Servius.

Sacra legere. Hor. 1. Serm. 3. 117. unde Sacrilegus, q. V.

Pugno

Digitized by Google

Pugno legere aliquem, i. e. Ferire. Plaut. Amph. 1. 1. 160. V. Turneb. Adverſ. 30. 34. & Gronov. ad loc.

LEGENS, entis. Partic. Cic. pro Marcell. 28. Obſtupeſcent poſteri triumphos audientes & legentes tuos.

Mala legens. Virg. 8. Ecl. 31.

LECTUS, a, um. [λεκτὸς] ior, iſſimus. Adj. ex Partic. h. e. Selectus, e aliorum numero ſeparatus.

Juvenes lecti. Virg. 5. Æn. 729.

Oſſa e vulneribus lecta. Quintil. lib. 6. cap. 1. p. 508. Et ab accuſatoribus oſtendi cruentum gladium, & lecta a vulneribus oſſa, & veſtes ſanguine perfuſas. [Sed E funeribus cum Burm. legendum puto.

Virgines lectæ. Hor. in Carm. ſæcul 6.

Compar. Cic. de Inv. 1. 52. Ut neque vir melior, neque femina lectior in terris ſit.

Superl. Corpora lectiſſima matrum. Virg. 9. Æn. 272.

Perſonis fere ut Laudis epitheton addi ſolet, ut Adoleſcens lectiſſimus. Cic. 5. Verr. Item 1. Verr. 29. ubi Ornatiſſimi ſynonymum adjungit.

Femina lectiſſima. Cic. 1. de Invent. 52.

Juvenum lectiſſimus. Stat. 5. Silv. 2. 247.

Vir lectiſſimus. Cic. pro Flacc.

Viri lectiſſimi atque ornatiſſimi. Cic. 3. Verr.

Sententiæ optimæ & verba lectiſſima. Cic. in Orat. 227. Ita Lamb. Sed V. LECTE Adv.

LECTE, Adv. Superl. Cic. in Orat. 227. Optimis ſententiis verbiſque lectiſſime dicere. V. Sidon. 9. 9.

LECTIO, ōnis. f. [ἀνάγνωσις] ut, Lectio litterarum. Cic. 1. Att. 13. Quotos enim quiſque eſt qui epiſtolam paulo graviorem ferre poſſit, niſi eam per lectionem releverit? Al. Pellectione relevarit.

Tædium lectionis. Quintil. lib. 2. cap. 12.

Virilis lectio, & cum ſuavitate quadam gravis. Quintil. lib. 1. cap. 8.

Accelerare lectionem. Quintil. lib. 1. cap. 22.

Continuare lectionem. Idem lib. 1. cap. 1.

Formare lectione. Idem lib. 1. cap. 11. p. 118.

Lectio, Electio. Liv. Et eam lectionem nemo ratam habuerat. conf. 9. 29. & 30. Et Suet. Aug. cap. 35. Senatorum affluentem numerum ad modum priſtinum & ſplendorem redegit duabus lectionibus. [Revera non eſt Lectio h. l. Electio, ſed Recenſio, Recognitio. V. in ipſo verbo.

Lectio lapidum, Collectio. Columel. lib. 2. cap. 2.

LECTIUNCŬLA, æ. f. dimin. Cic. 7. Fam. 1. Per eos dies matutina tempora lectiunculis conſumpſeris.

Lectiuncula. Longol. Epiſt. lib. 1. in Epiſt. ad Bembum, cujus principium, Epiſtolæ argumentum &c. Diem enim ita conſumo, ut matutinas horas Latinis lectiunculis tribuam, prandium trigonali pila condiam, ut paulo poſt Ambulatiunculæ. H. St. Exſtant Ep. 4. pr. deſiderabatur omnino hæc vox in edit. Lugd.

LEGIBILIS, e. Adj. Quod legi poteſt. Ulpian. in l. 3. §. 3. D. de his quæ in teſtament. delent. Sufficit autem ſi legibilia ſunt inconſulto deleta.

LECTUS, ûs. m. [ἐκλογὴ] pro Delectu. Tacit. 4. Hiſt. 70. 5 Tutor Treviroram copias, recenti Vangionum, Caracatium, Tribocorum, lectu auctas, veterano pedite, atque equite firmavit. Alii legunt Delectu.

LECTOR, ōris. m. [ἀναγνώστης] Qui legit. Martial. lib. 5. 16.

— tu cauſa es, lector amice, mihi. Cic. 2. de Orat. 213.

Quum enim Brutus duos lectores excitaſſet, & alteri de colonia Narbonenſi Craſſi orationem legendam dediſſet, &c. [Ubi Servos lectores intelligere videtur. Notum eſt enim Veteres huic officio deſtinatos peculiares ſervulos habuiſſe, quibus libros, orationes, carmina & quicquid luberet, quovis tempore, ex commodo ſuo, ſuper cœnam, in itinere, in balneo, legendum dabant. Id officium etiam Tironem apud Tullium obiiſſe ex hujus ad illum epiſtolis liquet V. 16. Fam. 10. & 22. quem alias conſtat Ciceroni A literis & ſtudiis fuiſſe. Græcis Anagnoſtæ. q. V.

Placidus lector. Ovid. 3. de Pont. 4. 9.

LECTRIX. V. LECTUS, i. m.

LECTO, āre. frequent. Hor. 1. Serm. 6. 122.

Ad quartam jaceo, poſt hanc vagor: aut ego lecto
Aut ſcripto quod me tacitum juvet.

LECTĬTO, [ἀναγινώσκω] āre. aliud frequent. Cic. 2. de Orat. 95. Aut ſi quis pari fuerit ingenio, pluraque quam hic & audierit, & lectitarit, & ſcripſerit, paulum huic aliquid poterit addere. Idem de Clar. Orat. 121.

Lectitare, pro Identidem colligere. Valer. lib. 8. cap. 8. Conchulas & calculos in litore lectitaſſe.

LEGITO. Lego, legis, Legito; Fugio, fugis, fugito. apud Priſcianum hæc legi, libro 8. cap. de Speciebus verborum. H. St. Contendit nimirum Grammaticus in go terminantia Præteritum, a Præſentis ſecunda perſona, abjecta s & addito to facere frequentativum. Uſus tamen & Mſſ. codices pro Lectito ſtant.

LECTURIO, īre. Deſiderativ. Sidon. 9. Epiſt. 7. Cum merito lecturiremus.

LEGŬLUS, i. m Qui uvas aut oleas colligit, teſte Varrone, lib. 5. de L. L. 7. Cato R. R. cap. 144. Legulos quot opus erit, præbeto, & factores. Auri legulos dixit Paulinus ad Nicet. v. 278.

Purpuræ leguli, Vetus Poeta apud Terentianum p. 99.

LEGŪMEN, inis. n. [ὄσπριον] Varr. 1. de R. R. cap. 23. de cicere, Non enim quoque legumen ut cetera, quæ velluntur a terra, neque ſubſecantur, ſuccum tollunt: quæ quod ita leguntur, legumina dicta. Virg. 1. Georg. 74.

Unde prius lætum ſiliqua quaſſante legumen. Cic. 2. de Nat. Deor. 156.

LEGARIUM, i. n. [χέδροψ] Idem. Varr. 1. de R. R. cap. 32. Serendum vitiam, lentem, cicerculam, erviliam, ceteraque, quæ alii legumina, alii (ut Gallicani quidam) legaria appellant: utraque dicta a legendo quod ea non ſecantur, ſed vellendo leguntur. Al. Legarica.

LEGUMENTUM, i. n. Idem quod Legumen. Gell. 4. 11. Nullo ſæpius legumento Pythagoram dicit uſum quam fabis.

LEGUMINŌSUS, a, um. Adj. ut, Epulæ leguminoſæ. apud Celſum. [Niſi falſa allegatio eſt.

LEGULA, æ. f. ut, Aurium legulæ. Sidon. 1. Epiſt. 2. Forte corrupta vox ex Ligula, de quo V. in LINGUA. [Gloſſ. Lat. Gr. Legulam, μύστρον. At in al. Lingula, Μύστρον ἡ Γλῶσσα, & Gr. Lat. Μύστρον, Ligula. V. Steph. Theſ. Gr. in h. v.

LEGULEIUS, V. LEX.

LEGULUS, LEGUMEN, V. LEGO, ĕre.

L E I

LEĬTUS, i. m. [Λήϊτος] Unus ex quinque Bœotorum ducibus, qui ad Trojam profecti ſunt, teſte Homero lib. 2. Iliad. 494.

L E L

LELAPS, V. LÆLAPS.

LELĔGES, ſive LELĔGES, m. p. [Λέλεγες] Populi errabundi, qui quondam Theſſaliam & diverſa alia loca tenuerunt. Alii tradunt Caras & Lelegas eſſe conterminos. Scribit Plin. lib. 5. cap. 29. Miletum Ioniæ caput, Lelegeidem fuiſſe nominatam. Euſtathius docet Lelegas dictos, quaſi λελεγμένους, id eſt collectos: eo quod prius errarent, & gens collectitia eſſet. Alii Leleges a Lelege duce appellatos aſſerunt. Virg. 8. Æn. 725.

Hic Lelegas, Caraſque, ſagittiferoſque Gelonos
Finxerat. Ubi Servius, Lelegas, Theſſalos.

Armiferi Leleges. Ovid. 9. Met. 644.

LELEGĒIS, idis. f. [Λεληγηΐς] ut, Nymphæ Lelegeides. Ovid. 9. Met. 652.

LELEGĒIUS, a, um. Adj. ut, Litora Lelegeia. Ovid. 8. Met. 6.

LEMANNONIUS, i. m. Sinus Britannicus apud Ptolemæum, lib. 2. cap. 3. Lemannonius tamen legitur in antiquo exemplari.

L E M

LĒMA, æ. f. [λήμη] Græcis dicitur Lacryma, ſed congelata. Plin. lib. 23. cap. 1. Aut ſi cruore ſuffunduntur oculi, vel ſi lemæ in oculis erunt. Hermolaus. V. Cælium Rhodig. lib. 12. cap. 6.

LEMĀNUS, i. m. [Λημανός] Lacus eſt Galliæ, quem influit Rhodanus. Hunc hodie Genevenſem & Lauſannenſem vocant. Lucan. lib. 1. 396.

Deſeruere cavo tentoria fixa Lemano.

LEMBUS, i. m. [λέμβος] Navicula brevis, & velociſſima. Liv. 28. 8. Inde quinqueremibus ſeptem & lembis viginti amplius, quos, ut adjungeret Carthaginienſium claſſi, miſerat in Corinthium ſinum, profectus ad Erythras Ætolorum. Idem 34. 35. Neve ipſe navem ullam, præterquam duos lembos, qui non plus quam ſedecim remis agerentur, haberet. Virg. 1. Georg. 201.

Non aliter quam qui adverſo flumine lembum
Remigiis ſubigit, &c.

LEMBĀRIUS, i. m. Miles claſſicus, in lembis conſtitutus. V. Vopiſc. in Aurel. cap. 38. cum not. Salmaſ. in Hiſt. Aug. p. 382.

LEMBŬLUS, i. m. dimin. Prudent. in Vincent. 455.

Levique vectum lembulo
Amplum per æquor auferas?

LEMBUNCŬLUS, i. m. Aliud dimin. [λεμβάδιον] Tacit. 14. Ann. 5. extr. Nando deinde occurſo lembunculorum Lucrinum in lacum vectam. h. e. Occurſu navicularum. Frequentius ſcribitur

Lenunculus, Modo ne aliud ſit Navigium piſcatorium. Salluſt. apud Non. 13. 8. Incidit forte per noctem in lenunculo piſcantis. Cæſ. 2. Bell. Civil. 43. Horum fuga navium onerariarum magiſtros incitabat. Pauci lenunculi ad officium imperiumque conveniebant. ubi V. Cellar.

Apud Sigiſmundum Gelenium in interpr. libri 2. App. de Bello civili, p. 248. Qui expedirent ſibi lemnonculum celerem. Ita enim ſcribitur. H. St. Vet. Gloſſ. Lat. Gr. Lemunculus, Πορθμεῖον, Σκαφίδιον.

LEMMA, ătis. n. [λῆμμα] Sumptio. Cic. 2. de Divin. 108. Sed demus tibi iſtas duas ſumptiones, ea quæ λήμματα appellant Dialectici: ſed nos Latine loqui malumus, &c. Hodie adhuc Aſſumptiones ſive Aſſumpta vocamus.

Lemma, Argumentum Epigrammati aſcriptum. Martial. lib. 14. 2.

Lemmata ſi quæris cur ſint aſcripta, docebo:
Ut ſi malueris, lemmata ſola legas. Idem 11. 43.
Vivida componis epigrammata, mortua ponis
Lemmata.

LEMNISCUS, i. m. [λημνίσκος] Syracuſanum verbum eſt, teſte Heſych. quo Stricta anguſtaque tænia ſignificatur. Auſon.

Et quæ jam dudum tibi palma poetica floret
Lemniſco ornata eſt, quo mea palma caret. V. Scalig. Auſ. Lect. 2. 10.

Lemniſci, Faſciolæ coloriæ, ex coronis dependentes, propterea dicuntur, quod antiquiſſimum fuit genus coronarum lanearum. Hæc Feſtus. [Quaſi a Lana dicerentur. An Lemniarum legendum? Plaut. Pſeud. 5. 1. 21.

Unguenta, atque odores, lemniſcos, corollas dari dapſiles. Plin. lib. 21. cap. 3. pr. Craſſus dives, primus argento auroque folia imitatus, ludis ſuis coronas dedit. Acceſſeruntque & lemniſci, quos adjici ipſarum coronarum honos erat. propter Hetruſcas, quibus jungi, niſi aurei non debebant. V. Liv. 33. 33.

Lemniſcorum nomen Celſus, Aetius, aliique medici dederunt Linamentis, quæ vulneribus induntur. V. Celſ. 7. 28.

LEMNISCĀTUS, a, um. [λημνισκωτὸς] Adj. ut, Palma lemniſcata. Cic. pro Roſc. Amer. 99. Audio præterea non hanc ſuſpicionem nunc primum in Capitonem conferri, multas eſſe infames palmas: hanc tamen primam eſſe lemniſcatam, quæ Romæ deferatur. V. ibi Hotom. & LEMNISCUS.

LEMNOS, i. f. [Λῆμνος] Inſula, quæ & Hypſipyla dicitur, ab Hypſipyla Thoantis filia, quæ in ea regnavit. Hæc eſt in Ægæo mari, ab Oriente Trojam, ab Occaſu Athon ſpectans, a Borea Thraciam: ab Auſtro, ſed longo tractu, Cretæ oppoſita eſt. hodie dicitur Stalimene, & Stalimni, aliis Lemno. Olivarius in Melam dicit vocari Sedro. In ea colebatur Vulcanus deus ignis. Unde & Lemnius ardor dicitur a poetis. A Lemno, Teterrima quæque facinora apud Græcos Lemnia dicuntur.

Æquorea Lemnos. Valer. 2. Argon. 323.

Calens Lemnos. Claud. de Gigantom. 37. 85.

Vulcania Lemnos. Valer. 4. Argon. 440.

LEMNIAS, ădis. f. Gentile. Ovid. 6. Epiſt. 53.

Lemniadeſque viros, nimium quoque, vincere norunt.

LEMNIUS, a, um. Adj. [Λήμνιος] Quod eſt ex Lemno: ut, Turba Lemnia. Ovid. in Ibin 398.

Saxa Lemnia. Ovid. 5. Triſt. 1. 62.

Lemnia terra, exſiccandi vim habens, in eaque caprinus ſanguis miſcetur, & idcirco Rubrica appellatur.

LEMNIĂCUS, a, um. [Λημνιακὸς] aliud Adj. ut,

Antra Lemniaca. Stat. 3. Silv. 1. 132.

Catenæ Lemniacæ. Stat. 3. Theb. 274.

LEMNICŎLA, æ. c. Incola Lemni insulæ. Ovid. 2. Met. 757.

Lemnicolæ stirpem contra data fœdera vidit. scil. Erichthonium.

Sic optimi codices; nonnulli autem legunt Lemniacam stirpem.

LEMUNIA Tribus. V. TRIBUS.

LEMONIUM, sive LIMONIUM, i. n. Beta silvestris, & Tintinabulum terræ Latinis, vulgo *Pyrola*. Plin. lib. 25. cap. 9. Lemonium succum lacteum mittit concrescentem gummi modo humidis locis. conf. 21. 22. Quidam voluerunt eandem esse ex descriptione Dioscoridis cum Veratro nigro.

LĔMŬRES, um. m. [Μορμῶνες] Larvæ nocturnæ & terrificationes imaginum & bestiarum, inquit Nonius 2. 513. Varro de vita P. Rom. lib. 1. Quibus temporibus in sacris fabam jactant noctu, ac dicunt se Lemures domo extra januam ejicere.

Nigri Lemures. Pers. 5. Sat. 185.

Nocturni Lemures. Hor. 2. Epist. 2. 209. V. & Ovidii locum in dict. seq. adduct.

LEMURIA, orum. n. [Μορμώνια] Festum Lemuribus sacrum.

Lemuria festa, quasi Remuria dicta sunt. Rumulus enim Remuria defuncto fratri Remo instituit, quæ postea Lemuria unius litteræ mutatione dicebantur: ut scribit Ovid. 5. Fast. 479. q. V.

L E N

LENA, V. LENO.

LENÆUS, i. m. [Ληναῖος] scribitur cum diphthongo, quo nomine dictus est Bacchus, ἀπὸ τοῦ ληνοῦ. quod lacum significat: hoc est, vas in quo uvæ exprimuntur, cui præsidere fingitur. Virg. 2. Georg. 4.

Huc pater ô Lenæe, tuis hic omnia plena
Muneribus.

LENÆUS, a, um. Adj. ut, Dona Lenæa, h. e. Bacchica: Vinum. Stat. 4. Silv. 6. 80.

Honorem Lenæum libat. Virg. 4. Æn. 207. I. e. Vinum.

Latices Lenæi. Virg. 3. Georg. 510.

LENE, Adv. V. LENIS, 2. LENIMEN, LENIMENTUM, V. LENIO, in LENIS.

LENIS, is m. Vasis genus. Nonius 15. 13. V. Alfen. in Digestis; & Cujac. Observ. 6. 7. & 10. 15.

LĒNIS, e. Adj. [ἤπιος. ἀπαλός] quidam a Lento dictum existimant: nam Lentum proprie significat Tenerum & facile flexuosum. Lene autem dicitur Quod tactu nullam asperitatem habet.

Lene & Asperum, contraria. Cic. 2. de Finib. 76. V. & Cæs. Bell. Civil. 2. 24.

Cibi lenes & Acres, apud Celsum opponuntur, lib. 2. cap. 21.

Aure lenis. Ovid. 7. Met. 811.

Auster lenissimus, & mitis. Cic. 7. Att. 7.

Flabra lenia. Virg. 3. Georg. 199.

Merum lene. Hor. 3. Carm. 29. 2.

Sonus lenior, Placidus. Cic. 2. de Orat. 58.

Spiritus lenis. Tibul. lib. 1. 8. 58.

Tormentum lene. Hor. 3. Carm. 21. 13.

Venenum lene, Quod dulcem quodammodo & vix sensibilem mortem inducat. Cic. 2. Att. 21. Sed ita lenibus uti videbantur venenis, ut posse videremur sine dolore interire.

Ventus lenis. Virg. 6. Æn. 203.

Volatus lenis. Ovid. 12. Met. 587.

Vinum lene, Delicatum, non vehemens, aut asperum, neque linguam aut cerebrum feriens. Ter. Heaut. 3. 1. 50. Cels. lib. 2. cap. 18.

Lenis, transfertur ad animum, & pro Miti modestoque accipitur. Plaut. Epid. 4. 1. 35. Habe animum lenem, & tranquillum face. Terent. Heaut. 3. 1. 29.

Si te tam leni, & victo esse animo ostenderis.

Carmina lenia. Lucret. lib. 5. 1379.

Consilium lene. Hor. 3. Carm. 4. 41.

Dominus non lenis. Hor. 2. Serm. 7. 93.

Homines & natura, & consuetudine, & disciplina lenissimi. Cic. 3. Verr. 81.

Ira lenior. Ovid. 5. Trist. 2. 41.

LENITER, [ἠπίως] Adv. Moderate, suaviter.

Agere leniter: h. e. Modeste. Liv. 27. 9. Castigando increpandoque plus, quam leniter agendo profecturos rati.

Arridere leniter. Cic. de Somn. Scip. 4.

Componitur leniter manipulatim amomum. Plin. lib. 12. cap. 13.

Disputare leniter. Cic. 4. Acad.

Illustrans leniter nox placida, vel potius Luna, placida nocte. Plin. lib. 2. cap. 18.

Ire leniter. Ovid. 1. Amor. 6. 7.

Procedere placide leniterque. Cæs. 4. Bell. Civil. 70.

Pungit leniter eos animi dolor. Cic. 3. Tusc. 61. Al. Perleviter, rectius.

Suspensis demissa leniter alis aquila. Liv. 1. 34.

Tentare leniter aut minaciter. Plaut. Stich. 1. 2. 20.

Compar. Quintil. 9. 4. Quis dubitat, alia lenius, alia concitatius, alia sublimius, alia pugnacius, alia gravius esse dicenda.

Aura aspirans lenius. Catull. 66. 64.

Superl. ut, Sentire lenissime. Cic. 5. Fam. 2. Suet. Vesp. cap. 13. pr. Amicorum libertatem, caussidicorum figuras, ac philosophorum contumaciam lenissime tulit.

LENE, Adv. [ἀπαλῶς] Idem. Martial. 1. 50.

Tepida natabis lene Congedi vada. Sed in emendatis libris legitur
Tepidi natabis lene Congedi vadum. ut sit Adj. Lene.

LENITAS, ātis. f. [ἠπιότης] Suavitas. Plin. lib. 26. cap. 8. Differentia intelligitur lenitate gustus.

Lenitas, Mansuetudo, facilitas, modestia. Cic. in Parad. 78. Lenitas est justitia in moderatione animadvertendi.

Inepta semper lenitas patris. V. INEPTUS.

Dare se ad lenitatem. Cic. 13. Fam. 1.

Deducere de lenitate. Cic. in Catil. 2. 28.

Revocare ad lenitatem. Cic. 1. de Orat. 53.

LENITŪDO, inis. f. [ἀπαλότης] Clementia, suavitas. Cic. 5. Tusc. 46.

Lenitudo orationis, mollitudo corporis. Idem 6. Verr. 136. Nimis in istum non lenitudine, sed etiam liberalitate oppugnamur.

LENIO, ivi & ii, itum, [ἡμερόω, πραΰνω, καταπραΰνω] ire. Polire, lævigare. Columel. lib. 5. cap. 11. pr. Quum deinde truncum recideris, acuto ferramento plagam lenito. Sic legit Calepinus: exemplaria autem quotquot vidimus, Levato legunt, ut & paulo post: Insectasque partes tenui scalpello levare.

Lenire ad animum transfertur, & significat Placare, mitigare, flectere. Salust. Catil. cap. 48. In tali tempore tanta vis hominis magis leniunda, quam exagitanda videbatur.

Animos placat, ac lenit concordia quadam temperantia. Cic. 1. de Fin. 47.

Animum dictis. Virg. 6. Æn. 468.

Numina leniri possunt. Ovid. 3. Trist. 5. 26.

Stomachum latrantem cum sale panis bene leniet. Hor. 2. Serm. 2. 18.

Superos lenim rogando. Ovid. 4. de Pont. 8. 3.

Tigres & leones lenire. Hor. de Arte Poet 393.

Lenire, Imminuere, levare, adjuvare. Ter. Heaut. 2. 1. 74.

— pro se quisque sedulo
Faciebat, quo illam mihi lenirent miseriam.

Ægritudo lenitur. Cic. 3. Tusc. 43.

Clamorem. Hor. 1. Carm. 27. 7.

Curas somno. Virg 4. Æn. 528.

Desiderium, Consolari. Cic. 15. Fam. 21. Tuam profectionem amore prosequar, reditum spe exspectem: absentem memoria colam; omne desiderium litteris mittendis, accipiendisque leniam.

Dolentem lenire solando. Virg. 4. Æn. 393.

Dolorem lenivit morte. Sil. lib. 17. 472.

Dolores lenire requie. Ovid. 13. Met. 317.

Moras lenire. Ovid. 19. Epist. 210.

Noctem lenire. Propert. lib. 4. 8. 33.

Pavorem hospitii lenivit honos. Sil. lib. 8. 77.

Remedia aspera molli manu & levi lenire. Quintil. lib. 2. cap. 49.

Tempestates. Plin. lib. 18. cap. 29.

Tempus lenit odium. Ovid. in Ibin, 136.

Timorem lenire. Virg. 1. Æn. 455.

Lenibo etiam facit in futuro. Propert. lib. 3. 21. 32.

Lenibunt tacito vulnera nostra sinu.

LENITUS, a, um. Partic. ut, Lepide lenitum reddere, pro Lenire. Plaut. Bacch. 5. 2. 31.

Cæsar lenitus. Ovid. 2. ex Pont. 2. 152.

— precibus lenito Cæsare vestris.

Vulnus lenitum. Idem 2. ex Pont. 3. 6.

LENIMEN, inis. n. [ἄλθεσις] Ovid. 12. Met. 450.

— addidit illis
Hoc quoque lenimen, quo solo fallit amantem.

LENIMENTUM, i. n. [ἐπιπρᾳϋσμα] Idem. Quod aliquid lenit & dulcorat. Plin. lib 25. cap. 5. Nuper invenere diffectis raphanis inserere elleborum, rursusque comprimere raphanos, ut transeat vis, atque eo lenimento dare.

LĒNO, ōnis. [μαστροπός, πορνοβοσκός, ἀνδραποδιστής] communis generis, quamvis habeat femininum Lena, ut ait Priscianus. quo nomine significatur Is qui scortorum productor est, etiam invitarum personarum, qui legibus vindicatur. Dictus vel ab alliciendo, quod adolescentulos alliciat: vel a leniendo, quod leniendo animos adolescentum corrumpat. Ter. Adel. 2. 1. 34.

Leno ego sum, fateor, pernicies communis adolescentium,
Perjurus, pestis, &c.

Avarus leno. Ovid. 1. Amor. 10. 23.

Leno studiosus. Hor. 2. Epist. 1. 172.

Leno etiam est Legatus, fecialis, mediator. Justin. 2. 3. Scythis bellum indixit Vexoris rex Ægyptius, missis primo lenonibus, qui hostibus parendi legem dicerent. Sed in duobus MSS. legitur Legatis Probat tamen P. Danielis MS. Glossarius: Leno, id est, mediator. V. & Gloss. Isidor.

LENA, æ. f. [μαστροπίς] Lenas, inquit Ulpianus, l. Palam ff. de Ritu nupt. eas dicimus, quæ mulieres quæstuarias prostituunt: Lenam accipiemus & eam, quæ alterius nomine hoc vitæ genus exercet. Si qua cauponam exercens in ea quæstuaria corpora habet (ut multæ assolent sub prætextu instrumenti cauponarii prostitutas mulieres habere) dicendum, hanc quoque lenæ appellatione contineri. V. LENO.

Lena callida. Tibull. 1. 5. 58.

Lena etiam ad res inanimatas transfertur. V. Barth. ad Claudian. Nupt. Honor. & Mariæ v. 25.

Lena per innumeros iret pictura penates.

LENULLUS, i. m. dimin. [μαστροπίσκος] Parvus leno. Plaut. Pœn. 2. 1. 25.

— ita ut occepi dicere,
Lenulle, de illac pugna pentethronica.

LENUNCŬLUS, i. m. [μαστροπίσκος] aliud dimin. Plautus Pœn. 5. 5. 7.

Sic deriforem ære militari tetigero lenunculum. Al. Si dedero, ære &c.

An Lenunculus, quasi parvus minister ad Lenocinandum accommodatus? H. St.

Lenunculus navigii genus, V. LEMBUS.

LENŌNIUS, a, um. Adj. [μαστροπικός] Quod ad lenonem pertinet. Plaut. Rud. 5. 3. 30.

— ne, leno, postules
Te hic fide lenonia uti: non potes. Idem Asin. 1. 3. 88.
Portitorum simillumæ sunt januæ lenoniæ.

Oppidum lenonium. Plaut. Pseud. 2. 4. v. ult. per jocum dixit.

Servitus lenonia. Idem 3. 1. 1.

LENŌNINUS, a, um. Plaut. Men. 1. 2. 49. Cavum lenoninum. Sed Gronov. legit Leonino.

LENŌNICE, Adv. Lenonum more. Lamprid. In Commodo cap. 15. Quæ gladiatorie, quæ lenonice faceret, actis Urbis indi juberet.

LENŌCINIUM, i n. [μαστροπεία] Ulpian. in l. Palam ff. De ritu nupt. Lenocinium facere non minus est, quam corpore quæstum exercere. Cic. 5. Verr. 6. Pudorem & pudicitiam qui colit, potest animo æquo istius quotidiana adulteria, meretriciam disciplinam, domesticum lenocinium videre? Ulp. De iis qui notant. infam l. Athletas, Lenocinium facit qui quæstuaria mancipia habuerit: sed & qui in liberis hunc quæstum exercet.

Digitized by Google

Lenocinium, Exquisitior elegantia. Suet. in August. cap. 79. Omnis lenocinii negligens, & in capite comendo incuriosus. Cic. 2. de Nat. Deor. 146. Perspicuum est enim quo compositiones unguentorum, quo ciborum conditiones, quo corporum lenocinia processerint.

Lenocinium, Delinimentum, allectamentum, illecebra, blanda assimulatio. Cic. pro Sext. 138. Et se vitiorum illecebris & cupiditatum lenociniis dediderunt.

De orationis verborumque fucatis ornamentis atque illecebris dicitur. Suet. Calig. cap. 39. Cui instrumento distrahendo nihil non fraudis ac lenocinii adhibuit. Quintil. lib. 4. cap. 2. Caret enim ceteris lenocinis expositio: & nisi commendetur hac venustate, jaceat necesse est.

Addere orationi lenocinium. Tacit. 1. Hist. 18.

NOCINOR, [μαστροπεύω, προαγωγεύω] āri. Lenocinium facere.

Lenocinari, per translationem, pro Blandiri, sive Allicere, quemadmodum lenones facere solent. Cic. 1. Verr. 48. Tibi serviet, tibi lenocinabitur, minus aliquanto contender quam potest. Budæus.

Lenocinari, Gratiam conciliare. Plin. 2. Epist. 9. Potest tamen fieri, ut quanquam in his difficultatibus, libro isti novitas lenocinetur. i. e. Gratiam conciliet. Quintil. lib. 5. cap. 2. Budæus.

NOCINANS. antis. Partic. ut, Verba lenocinantia. Symmach 9. Epist. 87. Ergo parce verbis lenocinantibus, & fuco oblitis, & ad gratiam comparatis.

NOCINĀTOR, ōris. m. Tertull. adv. Marc. 1. 22. Gratiæ lenocinator.

NOCINĀMENTUM, i. n. Sidon. 7. Epist. 9. Pro omni gratiarum privilegio, decoramento, lenocinamento.

NO, āre. Lenocinari. V. Parei Lex. Crit. p. 243.

NOSTRIS, is. m. Idem quod Leno. Plaut. Pœn. suppos. v. 20.

NŌBĀTES, æ. m. [Ληνοβάτης] Uvæ calcator.

NS, lendis. f. [κονίς] a Lædo deductum verbum; est Capitis bestiola, quæ deinde in pedicolum convertitur. Plin. lib. 28. cap. 11. Quo cum acero calefacto & lendes tolluntur. Idem lib. 29. cap. 6.

NS, lentis. f. [φακὴ] Genus leguminis: a Lenis nomen factum, quod qui ea vescuntur, lenes ac moderati fiunt. Plin. lib. 18. cap. 12. Invenio apud veteres auctores æquanimitatem fieri vescentibus lente. Virg. 1. Georg 228.

Nec Pelusiacæ curam aspernabere lentis.

Lentim, pro Lentem, frequens apud Catonem, ut cap. 35. Lentim in rudeto & rubricoso loco, qui herbosus non fiet, serito. Nisi error est.

Lens, masculinum apud antiquos, teste Nonio 3. 217. illud Titinnii antiqui auctoris citante, Lenti calido, helvellæ, rumici.

NTICŪLA, æ. f. dimin. [φακός] utitur Plin. lib. 35. cap. 11. Fo. ta sunt lenticulæ similia. Idem lib. 18. cap. 12.

Lenticula, pro Legumine similis quidem lenti est, sed diversa. Quod si Theodoro Gazæ credimus, phacen Græci vocant. Nam lentem, non phacen, sed phacon dicunt. Hermolaus. [Alii posterius ipsius crudi leguminis, prius pulmenti ex eodem nomen esse dicunt. in Gloss. Gr. Lat. Φακὴ Lens, Lenticula. Φακοὶ Lentis. In Lat. Gr. Lens φακός.

Lenticula quoque a Plinio & ceteris vocatur Lens cocta. de qua proverbium illud fertur, τὸ ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον, hoc est unguentum in lenticula, cujus meminit in Epistolis ad Atticum Cicero in mentione Lentuli 1. 19. & M. Varro, & Gellius, Athenæus quoque in Cœnis. Ex Hermolao. Tradit Ruellius lib. 2. cap. 40. hoc proverbium in eos jactari solitum, qui nullo rerum discrimine quas agunt aut dicunt, pari nixu cuncta moliuntur: quos, ut apud Senecam & Gellium, Infrunitos appellamus, Græce Cacozelos & Apirocalos.

Lenticulæ, Maculæ in corpore sunt quæ Lentigines dici solent. Cels. lib. 6. cap. 5. Lenticulas tollunt galbanum & nitrum. V. totum caput.

Lenticula, Vasis genus est: a figura lentis dictum, ut ait Plinius, cujus etiam meminit Celsus 2. 17. videturque id esse quod Discos appellatur Dioscoridi. Unde & Lenticulari forma ampulla olearia L. Apuleio in Floridis p. 346. Hæc Hermolaus. Quidam hoc nomen a Liniendo deducunt, aiuntque esse Vas olearium, ex quo reges & sacerdotes liniebantur.

Lenticulæ figura probata in gemmis. Plin. lib. 37. cap. 12. Nunc communiter ad omnium gemmarum observationem pertinentia dicemus, opiniones secuti auctorum. Cavæ aut extuberantes, viliores videntur æqualibus. Figura oblonga maxime probatur, deinde quæ vocatur lenticula, postea cyclnides & rotunda: angulosis minima gratia.

NTICULĀRIS, e. Adj. ut, Forma lenticularis. Apul. 2. Florid. V. LENTICULA.

NTICULĀTUS, a, um. Idem. Folia lenticulata. Celsus. [Immo Appuleius de Herb. cap. 91. in descriptione Ebuli. Deceptus est Lipsiensis Thesauri farcinator verbis ambiguis indicis Elmenhorstiani in Appul.

NTE, LENTESCO. V. LENTUS.

NTĪGO, inis. f. [φακός] Macula subrufa, & interdum in facie ad lentis similitudinem. Plin. lib. 20. cap. 20 de atriplice, Nec nisi mutata sæpe aqua coquendum, stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere. Idem lib. 20. cap. 6. Lepras, lichenas, lentigines exulcerat.

NTIGINŌSUS, a, um. [φακώδης Gloss. utroque] Adj. Cujus facies lentigine maculosa est. Valer. Max. 1. 7. ext. 6. Prævalentem, flavi coloris, lentiginosi oris.

NTISCUS, i. f. [σχῖνος] Arbor, quæ mastichen gummi modo sudat, & est trifera. Columel. lib. 5. cap. 10. In imum scrobem lentisci taleam inverso cacumine demittito. Cic. 1. de Divin. 15. Ex antiquo poeta,

Jam vero semper viridis, semperque gravata
Lentiscus triplici folia grandescere fetu:
Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.

Lentiscum dictam putaverim, quod liquore quodam lentescat: nam & resinam ubique sudat. Lentisci fructum Hippocrates σχινίδας, & arborem σχῖνον nominavit. Ruell lib. 1. cap. 20.

Mandit Lentiscum. Adagium est, ut ait Hermolaus Gloss in Plin. v. ocnos, adversus eos qui nimio se comendi studio superfluunt, quasi dentibus extergendis & fricandis tantum incubent præ deliciis. Nam ex lentisco dentiscalpium, vel poeta Martialis commendat hoc disticho lib 14 22.

Lentiscum melius: sed si tibi frondea cuspis
Defuerit, dentes pinna levare potest. Quo in loco Lentiscum generis est neutri. quia pro arboris ligno sumitur. Idem lib. 6. 74.
Foditque tonsis ora laxa lentiscis. [In Gloss. Gr. Lat. σχῖνος, Lentiscum, Lentiscus. & Lat. Gr. Lentiscum σχῖνος.

NTISCĪNUS, a, um. Adj. [σχίνινος] Ex lentisco factum. Plin. lib. 23. cap. 3. Tunc addito lentiscino oleo.

LENTISCĪFER, era, ĕrum. Adj. [σχινοφόρος] Ferens lentiscos: ut, Lentisciferum Liternum. Ovid. 15. Met. 714.

LENTITIA, LENTITUDO, LENTO, āre. LENTOR, ōris. LENTULUS, Adj. V. LENTUS.

LENTŬLUS, i. m. [Λέντλος] Cognomen fuit Corneliorum, inde illis inditum quod lentem optime sererent. uti quidem Plin. tradit lib. 18. cap. 3. Cognomina etiam, inquit, prima inde: Pilumni, qui pilum pistrinis invenerat: Pisones, a pisendo. Jam Fabiorum, Lentulorum, Ciceronum, ut quisque aliquod optime genus sereret. [Forte tamen ab Adj. Lentulus est, a Lento scil. partu, vel incessu. Sic Cunctator, Celer, Claudus, in cognominibus Romanorum. Hinc denominativum

LENTULITAS, ātis. f. [Λεντλότης] Cic. 3. Fam. 7. Ullam Appietatem aut Lentulitatem valere apud me plus, quam ornamenta virtutis existimas? V. Appietas, in APPIUS.

LENTUS, a, um. Adj. [γλίσχρος, ἐμμοτός] Tener & flexibilis. Plaut. Asin. 3. 2. 29.

Ubi sæpe ad languorem tua duritia dederis octo
Validos lictores ulmeis affectos lentis virgis. Virg. Ecl. 5. 16.
Lenta salix quantum pallenti cedit olivæ. Ovid. 13. Met. 800.
Lentior & salicis virgis, & vitibus albis. [Ut Vimeo lentum. Vide in verbo LENTARE. H. St. Nempe apud Virg. 3. Æn. 31.

Brachia lenta. Hor. Epod. 15. 6.
Hastile lentum. Ovid. 4. Epist. 82.
Radix lenta. Ovid. 11. Met. 78.
Rami lenti. Virg. 4. Georg 558.
Lentus in frangendo calamus. Plin. lib. 12 cap. 22.
Vincula lenta escaria. i. e. Tenacia. Plaut Men. 1. 1. 18.

Lentum, pro Facili Lucilius, (quod sane quam rarum est. posuit, credo quod quæ lenta sunt, ut vimina, ea etiam ad opus facilitatem habent) Sat. 11.

Lucius Cotta senex, Crassi pater hujus Paceni
Magnus trico fuit nummarius, solvere nulli
Lentus. Nonius, 1. 85. & 4. 281. [Sed forte post Nulli distinguendum.

Lentus [βραδύς] Tardus. Cic. de Rep. lib. 5. apud Non. 4. 281. Marcellus ut acer & pugnax. Maximus, ut consideratus & lentus. [Sic Mercer. Sed Gothofr. Ut taceret pugnax: Maximus ut consideratus, ut lentus. Ego scripsisse Tullium puto: Marcellos & acer & pugnax, Maximus & consideratus & lentus.

Lento gradu ad vindictam sui divina procedit ira, tarditatemque supplicii gravitate compensat. Valer. Max. lib 1. cap 1. ext. 3.

Lentus & celer contraria. Particulæ graves, acres, lentæ, celeres, remissæ. Quintil. lib. 9. cap. 4. p. 851.

Lentus cœpti, terra cunctaris ibera. Sil. lib. 3. 176.
In ira lentus. Ovid. 17. Epist. 249.
Amor lentus me torret. Hor. 3. Carm. 19. 28.
Carbonibus lentis urere aliquem. Ovid. 3. Trist. 11. 47.
Color lentus. Plin. lib. 12. cap. 25. Color in quacunque natione præfertur rufus, & pinguiter lentus.
Cupido lentus. Hor. 4. Carm. 13. 6.
Ignibus lentis macerari. Hor. 1. Carm. 13. 8.
Ignis lentus e palmis: h. e. Diu durans. Plin. lib. 13. cap. 4.
Ira lenta. Ovid. 3. Epist. 22.
Mora lenta. Martial. lib. de Spect. 23.
Passibus lentis peragere iter. Ovid. 5. Trist. 10. 6.
Spes lenta. Ovid. 2. Epist. 9.
Tepor lentus, Remissus. Plin. lib. 12. cap. 19.
Venus lenta videt. Ovid. 3. Art. 452.
Vivacitas lenta, Tenax & longa. Plin. lib. 8. cap. 27.

Lentus, Securus & otiosus. Virg. 1. Ecl. 4.

Nos patriam fugimus, tu, Tityre, lentus in umbra
Formosam, &c.

Lentus spatiare sub umbra. Ovid. 1. de Arte Am. 67.

Lentus, Frigidus. Virg. 1. Georg. 290.

— noctis lentus non deficit humor.

Tellus lenta gelu. Propert. lib. 4. 3. 39.

Lentus etiam Segnis, & qui per stuporem ac tarditatem animi nunquam irascitur. Laberius apud Gell. 16. 9. Nunc lentus estu, &c. V. Casaub. ad Suet. Tiber. 57. Broeckh. ad Propert. 2. 11. 14.

Lentus . . . patiens. Propert. lib. 2. Eleg 2. (v. 47.)

Nunc, Pari, tu sapiens, & tu, Menelae, fuisti:
Tu, quia poscebas: tu, quia lentus eras. apud Propert libri 2. Elegia 14. (Al. 12. v. 6.)
— & dixit, siccine, lente, jaces? Idem libri primi elegia sexta (v. 11.)
His ego non horam possum durare querelis.
Ah pereat, si quis lentus amare potest. H. St. priora verba hujus animadversionis cultro ablata sunt. Forte indicabat τῷ Lentus contrarium esse τὸ Impatiens, in amore.

Compar. Pugna lentior fit. Liv. 30. 18.

Superl. Hor. 1. Serm. 9. 64. Brachia lentissima. i. e. Quæ reluctantur, nolunt obsequi.

Lentus & Lætus miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil. 12. 567.

LENTE, Adv. [βραδέως] Tarde & cunctanter. Plin. 1. Epist. 13. Ac tum quoque lente, cunctanterque veniunt.

Agere lente: h. e. Remisse, & segniter. Liv. 1. 11.

Ferre lente, Patienter ferre. Cic. 2. de Orat. 287. Neque facile est perficere, ut irascatur ei, cui tu velis, judex, si tu ipse id lente ferre videare. i. e. Leniter & sine ira.

Ferre injurias lente, Leniter & placide. Cic. in Hortens. apud Non. 4. 281. Qui quum publicas injurias lente tulisset, suam non tulit.

Gradiens asellus lente. Ovid. 11. Met. 179.
Nasci lente, hoc est Tarde. Plin lib. 12. cap. 14.

Probare aliquid lente ac fastidiose. Cic. 2. Att. 1. Quem tibi ego non essem ausus mittere, nisi eum lente ac fastidiose probavissem

Compar. Disputare lentius Cic. in Parad. 1. Sed hæc videri possunt obscuriora, quum lentius disputantur.

Superl. Maudere lentissime. Columel. lib. 2. cap. 15.

LEN-

Lentitia, æ. f. [γλισχρότης] Flexibilitas & mollitia. Plin. lib. 16. cap. 37. Aliæ virgas sequuntur ad vincturas lentitiæ.
Pituitæ lentitia. Plin. lib. 20 cap. 7. Vulgus *viscositatem* vocat.
Lentities, ēi. f. Idem. ut, Plumbi lentities. Virg. in Ætna v. 542.
Lentitudo, inis. f. [βραδύτης] Tarditas. Cic. 2. Q. frat. 1. 35. Nam illud non solum est gravitatis, sed nonnunquam etiam lentitudinis. Idem 4. Tusc. 43. Eamque quam lenitatem nos dicimus, vitioso lentitudinis nomine appellant.
Lentitudo exitus, vel mortis. Tacit. 15. Ann. 51.
Lentor, ōris. m. [γλισχρότης] Humor tenax & glutinosus, inquit Budæus. Plin. lib. 9. cap. 51. de piscium generatione, Quæ duriores testæ sunt, ut murices, purpuræ, salivario lentore. Columel. lib. 5. cap. 6. Ut aliquem tamen succum & lentorem habeat, injiciemus areis. Plin. lib. 13. cap. 5. Fert & folliculos, emittentes quædam animalia, ceu culices, lentoremque resinosum, qui & cortice erumpit. [Lego Ex cortice.
Lentŭlus, a, um. Adj. dimin. Cic. 10. Att. 11. An existimas illum in isto genere lentulum aut restrictum? nemo est minus.
Lento, [κάμπτω] āre. Virg. 3. Æn. 384.
Ante & Trinacria, lentandus remus in unda. Servius, Lentandus: aut lente tibi navigandum est. Nam totam Siciliam circuit. Aut flectendus. unde Lentum vimen dicimus. i. e. Flexibile.
Arcus lentare. Stat. 2. Achil. 436. h. e. Flectere.
Bella lentare. Sil. 8. 11. V. ibi Drakenb.
Lentātus, a, um. Partic. Treb. Pollio in Claud. cap. 6. Videntur fata Romana boni principis occupatione lentata. i. e. Retardata.
Lenteo, ui, ēre. Esse lentum, molle ac tenerum. Lucil. Lentet opus, dixit. Citatius
Lentesco, [γλισχραίνομαι] ĕre. Lentum, seu Tenerum ac molle fieri, vel glutinosum & tenax. Virg. 2 Georg. 250.
Sed picis in morem ad digitos lentescit habendo. Servius; Lentescit, Cohæret. Columel. lib. 11. cap. 2. Quæ si natura minus lenta est, ante dies quindecim præcidenda, & purgata, ut stercore obruenda est ut lentescat. Idem lib. 2. cap. 18.
Curæ lentescunt tempore. Ovid. 2. de Arte Am. 357.
Dente lentescere. Plin. lib. 22. cap. 16.
Lentĭpes, ĕdis. Tardus pedibus. Auson. Epist. 21. 40.
Spondeus ille lentipes ibat comes.
Lenullus, Lenunculus. V. leno, & lembus.

L E O

Leo, lēvi, [ἀλείφω] lēre. nunc in usu non est: composita autem ejus usurpantur: ut, Deleo, Releo. [V. Priscian. lib. 9. extr.
Levi, præteritum. Hor. 1. Carm. 20. 3.
—Græca quod ego ipse testa
Conditum levi. Ubi Porphyrio, Levisse se gypso utique vult intelligi. Huic contrarium est Terentianum illud Heaut 3. 1. 51. Relevi dolia atque omnes serias. Quod significat Aperui & quasi regypsavi. Forsan melius est hoc præteritum a Lino, levi, ĕre, deducere.
Leo, ontis. m. [Λέων] Byzantius auditor Platonis, sophista nobilis, Philippo contra Byzantium venienti occurrens, Dic age, inquit, Philippe, quæ te causa traxit oppugnatum nostra mœnia? At ille, Amor, inquit, tuæ patriæ, qua uti potiar, veni. Leo excipiens respondit, Atqui instrumento musico, non bellico amantibus opus est. Hæc ex Philostrato. Suidas vero ait, Philippum, quum Leontem in expugnatione Byzantii præter ceteros adversantem haberet, epistolas ad Byzantios scripsisse calumniæ plenas, quasi si voluisset tantum dare pecuniæ Leonti, quantum petebat, jamdudum urbe fuisset potitus. cives hoc accepto domum ejus circumstetisse, illumque sibi metuentem laqueo vitam finisse.
Leo, ōnis. m. [Λέων, λῖς] notum animal. V. Plin. lib. 8. cap. 16. Hujus femina dicitur Lea, & Leæna.
Genus acre leonum. Ovid. 4. Fast. 215.
Seminium triste leonum. Lucret. lib. 3. 741.
Vis violenta leonum. Lucret. lib. 3. 297.
Asper leo. Hor. 3. Carm. 2. 11.
Avidus. Ovid. 9. Epist. 37.
Cæsius. Catull. 43. 7.
Flavus. Hor. Epod. 16. 33.
Frendens. Sil. lib. 10 12.
Fulvus leo. Virg. 2. Æn. 722.
Hirsutus. Ovid. 9. Epist. 111.
Horridus. Senec. Herc. OEth. 12.
Innoxius. V. innoxius.
Insanus. Hor. 1. Carm. 16. 15.
Iracundus. Ovid. 15. Met. 85.
Jubatus. Senec. Thyest. 8. V. juba.
Magnanimus. Ovid. 3. Trist. 5. 33.
Magnus. Virg. 4. Ecl. 22.
Rapidus. Hor. de Arte Poet. 393.
Rigidus leo. Martial. lib. 10. 65.
Sævus. Lucret. lib. 4. 1010.
Sanguineus. Valer. 3 Argon. 588.
Torvus. Claud. 2 in Europ. 303.
Trux. Valer. 8 Argon. 456.
Validus. Lucret. lib. 5 983.
Violentus. Ovid. 2. Met. 81.
Leo marinus, ex cancrorum genere. Plin. lib. 32. cap. 11.
Leo, Signum cæleste. Plin. lib. 17. cap. 24.
Stella vesani leonis. Hor. 3. Carm. 29. 19.
Æstivus leo. Claud. 1. in Ruff. 365.
Lea, æ. f. [λέαινα] quæ & Leæna dicitur, est Femina leonis. Lucret. lib. 5. 1317.
Irritata leæ jaciebant corpora saltu.
Sæva lea. Ovid. 4. Met. 102.
Leæna, æ. f. [λέαινα] Virg. 2. Ecl. 63.
Torva leæna lupum sequitur, lupus ipse capellam. Plin. lib. 8. cap. 16. Is ergo tradit, leænam primo fetu parere quinque catulos, ac per annos singulos uno minus, ab uno sterilescere.
Getulæ leænæ. Hor. 3. Carm. 20. 2.

Leōnīnus, a, um. Adj. [λεόντειος] Quod ad leonem pertinet: ut, Adeps leoninus. Plin. lib. 24. cap. 17. Et
Species leonina. Varro 2. de R. R. cap. 9.
Societas leonina. Proverb. Ubi alter damnum tantum, alter lucrum sentit. V. l. 29 § 2. Dig. pro Socio.
Versus leonini qui dicantur, V. apud Scalig. Poet. 2. 29.
Leōchares, is. m. [Λεωχάρης] Sculptor eximius, qui auctore Plin. lib. 36 cap. 5. unus fuit eorum qui cælavere Mausoleum.
Leōnida, vel Leonides, æ. m. [Λεωνίδης] Nobilis Spartiates, deinde Lacedæmoniorum rex, qui adversus Xerxem pæne incredibilia egit. Hic pro patria ad Thermopylas, quum illas angustias custodiret, occubiturus, commilitonibus dixit, Pergite animo forti, hodie apud inferos forte cœnabimus. V. Nep. 2, 3. 1. Justin 2. 11. Gell. 3. 7. & alios.
Fuit & alius Leonides, Alexandri pædagogus. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Leontĭca, es. f. [illegible] Herba. Plin lib. 25. cap. 11. Cacalia, sive leontice vocatur: semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus fere. Hæc (inquit Ruell. lib. 2. cap. 141.) officinis dicitur *carui agreste*.
Leontios, i. [illegible] Gemma. Plin. lib. 37. cap. 11. Sunt & a leonis pelle & pantheræ nominatæ, leontios, pardalios.
Leontium, i. f. [Λεόντιον] Meretrix Epicurea. Cic. 1. de Nat. Deor. 93. Sed meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est. conf. Theon. Progymn. cap. de laudatione. [Dicitur forma diminutiva Λεόντιον a Λέαινα, quod item proprium nomen f apud Græcos est. V. L. 1.
Leontium [Λεόντιον] etiam Urbs Siciliæ mediterranea. Ptolem. Unde,
Leontīnus, a, um. Adj. possess. ut, Campus Leontinus. Cic. 3. Verr. 47. V. 1. de Divin. 73. Apud alios
Leontini & oppidi & populi nomen est. V. Plin. 3. 8. Pompon. 2. 7. Hodie *Lentini*.
Leontius, i. m. [illegible] Nobilis statuarius. Plin. 34 8.
Item alius Leontius Philosophus, qui ex arte sua cognoverat filiæ fortunam, quæ Theodosii Imp uxor facta est. V. Zonar. & Suid. de aliis.
Leontocaron, i. n. [illegible] herba Polium. Apul. de Herb. cap. 57.
Leontopetălon, i. n. [λεοντοπέταλον] Herbæ genus, pedi leonis folia similia habentis, quam eandem esse cum Conthigina Plinii nonnulli putant ex descriptione Dioscoridis. Plin. lib. 27 cap. 11. Leontopetalon, alii rhapeion vocant, folio brassicæ, caule semipedali. alæ multæ, semen in cacumine in siliquis ciceris modo, radix rapo similis, grandis, nigra.
Leontophŏnon, i. n. [λεοντόφονον] exiguus Vermis esse dicitur, nec alibi nascens quam ubi leo gignitur: quo gustato statim expirat leo. Plin. lib. 8. cap. 38.
Leontopodion, i. n. [λεοντοπόδιον] Plin. 26. cap 8. Herba hæc amatoria est, quam fere eandem esse cum Camo refert Herm. Barbarus in Dioscoridem. V. Ruell. lib. 3. cap. 130.
Leontospermon, i. n. [λεοντόσπερμον] Eadem herba. Apul. de Herb. cap. 7.
Leopardus, i. m. [λεοπάρδαλις] Animal ex leone & panthera natum, vel ex pardo & leæna: nigris maculis leoninam pellem distinguentibus, & jubis caret. V. Plin. lib. 8. cap. 16.
Leosthĕnes, is. m. [Λεωσθένης] Nomen viri, qui quum sponsus esset, & Lamiacum bellum concitasset, interfectus est. Ob cujus amorem sponsa, Demotionis Areopagitarum principis filia, se interfecit, sicut Hieronymus contra Jovinianum testatur. Suidas ait bello contra Macedones lapide percussum in caput improvise, in prælio cecidisse.

L E P

Lepădūsa, V. lŏpadūsa.
Lepas, ădis. f. [λεπάς] Conchæ genus. Plaut. Cas. 2. 8. 57.
Emito sepiolas, lepadas, lolliguneulas V. iosas.
Lepidium, i. n. [λεπίδιον, illegible] Herba. Columel. lib. 11. cap. 3. Sunt qui sativi vel etiam silvestris lepidii herbam quum collegerunt, in umbra siccent. Plin. lib. 19. cap. 8. Peregrinum fuit & lepidium. Seritur a Favonio. Dein quum fruticavit, juxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoraturque. Hæc herba hodie in Italia non seritur, ut ait Matthiolus.
Lepidōtis, idis. f [λεπιδωτίς] Gemma quæ λεπίδας, i. e. squamas piscium imitatur. Plin. lib. 37. cap. 10. Al. Lepidotos, λεπιδωτὸς scribunt. [Forte Lepidoides λεπιδοειδής.
Lepīdus, a, um. Adj. [χαρίεις] In quo leporis est plurimum, inquit Donatus ad Andr. 5. 4. extr. & tam de hominibus, quam de oratione & aliis dicitur rebus. Compar. Plaut. Milit. 3. 1. 65.
At quidem illuc ætatis qui sis, non invenies alterum
Lepidiorem ad omnes res. Superl. Ter. Eun. 3. 3. 25. O capitulum lepidissimum,
An Lepidus, pro Lepotidus? H. St. Male. Nec Don. sibi constat. V. infra.
Nimium lepidus. V. post nimis.
Cantio lepida & suavis. Plaut. Stich. 5. 5. 19.
Caldo lepidus. Plaut. Curc. 1. 2. 94.
Causa lepida. Plaut. Trin. 3. 3. 80.
Conjux lepidissima. Catull. de Gallo 76. 2.
Dictum lepidum. Hor. de Arte Poet. 273.
Dies lepidus. Plaut. Aul. 4. 8. 4.
Facinus lepidum. Plaut. Pœn. 1. 2. 95.
Fama lepida. Plaut. Trin. 2. 2. 98.
Forma lepida & liberalis. Plaut. Epid. 1. 1. 41.
Libellus lepidus. Catull. ad Cornelium 1. 1.
Literæ lepidæ. Plaut. Pseud. 1. 1. 25.
Locus lepidus. Plaut. Bacch. 1. 1. 51.
Mores lepidi. Plaut. Mostel. 1. 3. 18.
Nuntium lepidum. Plaut. Stich. 2. 1. 2.
Pueri lepidi & delicati. Cic. 2. in Catil. 23.
Tabellis lepidis, Lepida conscriptis manu. Plaut. Pseud. 1. 1. 26.
Versus lepidi. Catul. ad Flavium 6. 17.
Unguentum lepidum. Plaut. Casin. 2. 3. 10.
Lepida memoratu. Plaut. Bacch. 1. 1. 28.
Lepida & concinna, cito facieque afficiunt aurium sensum suavi- dulcis-

Digitized by Google

dioſiſſimum: empla & pulchra diu placere poſſunt. Auct. ad Heren. 4. 33.

Lepidus, qui Politus eſt, inquit Donatus ed Eun. 3. 2. 37. ut λεπὶς, i.e. lamina. [Inſcite Rectius a Lepore deducitur, etſi Stephanus poſtponit.

Lepidus, i. m. Cognomen gentis Æmiliæ apud Romanos, quo quatuor in primis nobiles, de quibus Rutilius Numatianus Itinerario, cujus verſus illuſtrat declaratque Lipſius ad 14. Annal. Tacit. p. 369. V. etiam Flor. 3. 23. 1. Plutarch. Pomp. Val. Max 2. 8. 5. & Suet. Cæſ. cap. 3.

Lepidum, Adv. pro Lepide. Plaut. Pœn. 4. 2. 39. Lepidum eloquere. Al. Lepide.

Lepide, Adv. [χαριέντως] Cum gratia. Cic. 2. Att. 3. Nunc ſit lepide illa ὑπὸ χεῖρα radiorum.

Adiuvas lepide hercle: h. e. Eleganter & ad rampus. Plaut. Perſ. 4. 2. 5.

Efficiam lepide, mea hera, officium. Plaut. Truc. 4. 2. 1.

Ego hoc effectum lepide tibi tradam, tace. Plaut. Curc. 3. 15.

Intelligere lepide. Plaut. Truc. 3. 2. 13.

Memoras lepide. Plaut. Bacch. 1. 1. 35.

Referre lepide gratiam. Plaut. Truc. 1. 2. 15.

Stratus lepide lectus Plaut. Pœn. 3. 3. 84.

Tentari lepide hercle animum tuum. Plaut. Aulul. 5. 17.

Volo lepide molliculas eſcas. Plaut. Caſin. 2. 8. 55.

Viu' tu lepide facere? a v. loquera. Plaut. Milit. 4. 1. 31.

Lepidulus, a, um. Adj. dimin. Mart. Capellæ 6. p. 235. Infacetus & Impar lepidulis.

Satiræ lepidulæ. Idem 8. 272.

Lepidule, Adv. dimin. Plaut. Pſeud. 1. 5. 15. Eam circumducam lepidule.

Lĕpor, & **Lĕpos**, ōris. m. [χάρις, χαριεντισμὸς] quemadmodum Honor & Honos dicitur. Eſt Venuſtas, & voluptatis cujuſdam amœnitas, quæ potiſſimum verbis fit. Plaut. Caſin. 2. 3. 2.

Nec potis quicquam commemorari, quod plus ſalis, pluſque leporis hodie
Habeat. Plin lib. 17. cap. 1. Craſſus faceto lepore ſolens.

Lepos quidam, facetiæque, & eruditio libero digna. Cic. 1. de Orat. 17.

Facetiarum & urbanitatis oratorius, non ſcurrilis lepos. Cic. de Clar. Orat. 143.

Sermonis lepor. Cic. pro Flac. 58.

Admirabilis dicendi lepor: h. e. Ornatus, concinnitas, elegantia. Cic. 4. Acad. 16. Cujus primo non admodum probata ratio (quanquam floruit acumine ingenii, tum admirabili quodam lepore dicendi) proxime, &c.

Diſertus leporum ac facetiarum. Catull. in Aſinium 12. 8. Voſſ. Diſſertus.

Non infaceto lepore. V. INFACETUS.

Magnus in jocando lepos erat in homine. Cic. 1. de Orat. 27.

Nitidus & levis lepor. Lucret. lib. 5. 1258.

Affluens lepore ac venuſtate. Cic. 7. Verr. 141.

Conſecutus eſt leporem quendam & ſalem. Cic. 2. de Orat. 98.

Dare æternum leporem dictis. Lucret. lib. 1. 29.

Diſtincta vario lepore omnia. Lucret. lib. 5. 1375.

Illigantur lepores verborum in eo genere. V. ILLIGO.

Perfuſa lepore omnia corrident. Lucret. lib. 4. 80.

Surgit medio de fonte leporum amari aliquid. Lucret. lib. 4. 1126.

Lĕpis, idis. f. [λεπὶς] Squama æris. Scribon. Largus comp. 133. Sed per ellipſin ita Græci, alias enim λεπίδα χαλκοῦ vocant.

Lepista, æ. f. Genus vaſis aquarii. Feſt. Varr. de Vit. pop. Rom. lib. 1. Lepiſtæ etiam nunc Sabinorum fanis pauperioribus pleriſque aut fictiles ſunt aut æneæ. Ex Nonio 15. 35. [In Gloſſat. Lepiſtra, εἶδος χύτρας. & Ap. Varr de L. L. 4. 26. p. 31. ed 3. Steph. Depeſta corrupte ſcribitur. V. Scalig. in Conject. p. 57. & eund. ut & Urſin. ac Dacer. ad Feſt.

Lĕpontii, orum. m. pl [Λεπόντιοι] Germaniæ populi, Alpium Rhæticarum (montem ſancti Gutthardi vocant) incolæ, apud quos oritur Rhenus fluvius, ut teſtatur Cæſar 4. Bell. Gall. cap. 10. Plin. lib. 3. cap. 20. Lepontios ac Salaſſos Tauriſcæ gentis idem Cato arbitratur. Ceteri fere Lepontios relictos ex comitatu Herculis interpretatione Græci nominis credunt, præuſtis intra ſinus Alpium nive membris. Hactenus ille. Lepontii quidem Rhætos habent ab Ortu, Inſubres ad Meridiem, Salaſſos Sedunoſque ad Occaſum, Helvetios ad Septentrionem. De his longe plura Glareanus in Cæſarem.

Lĕponticus, i. m. Nom. propium. Sil. 4. 235.

Occidis & triſti, pugnax Lepontice, fato.

Leporarium, **Leporinus**. V. LEPUS.

Lepra, æ. f. [λέπρα] Morbus qui alio nomine dicitur Elephantia, ſive Elephantiaſis. Et duplex eſt: Una quæ incurabilis eſt, quam Malam ſcabiem Horatius in Arte Poet. 453. nominat. Alia quæ poteſt curari. Plin. lib. 23. cap. 1. Lacrima vitium, quæ veluti gummi eſt, lepras & lichenas & pſoras, nitro ante præparatis, ſanat.

Leprōsus, a, um. Adj. Gloſſ. Vet. Leproſus λεπρός. V. Tertull. Apol. cap. 21. & de carne Chriſti cap. 4.

Leprium, vel **Lepreum**, i. n. [Λέπρεον] Plinio, Oppidum in Achaia prope Alpheum amnem Dictum e lepra qua curabantur ibi, quodam ſe flumine mergentes. Hinc Lepriatæ, Populi.

Eſt & aliud Leprium in Arcadia, ut teſtis eſt Cic. 6. Att. 2. Vetus tamen exemplar hic legit Lepreon. [Pauſaniæ Λέπρεος, Lepreus m. g. dicitur. Nec eſt aliud, ſed idem oppidum, quod alii Arcadiæ, alii Elidi adſcribunt. Ptolem. maritimum ſtatuit, forſan errans.

Leptē acra, es. f. [Λεπτὴ ἄκρα] q. d. Promontorium gracile. Solin. c. 70. A promontorio Indiæ curſus dirigatur, quod alii Lepten acran, alii Drepanum nominaverunt. V. ſupra in DREPANUM.

Leptis, [Λέπτις] Africæ minoris, quæ Zeugitana provincia dicitur, duarum urbium nomen eſt. Eſt enim Leptis duplex: Minor, quæ Sarrana cognominatur e Sarranis Phœniciæ. Sil. lib. 3. 256.

Tabraca tum Tyrium vulgus, Sarranaque Leptis. Saluſt. Duæ ſunt Syrtes, inter quas Leptis, unde Leptitani. Altera trans Syrtim minorem ſita juxta Oëum oppidum, Magnæ cognomen habet: illam Neapolim dici exiſtimant. Hæc Vadianus Melæ enarrator ad lib. 1. cap. 7. V. Strab. lib. 17. pag. 835. Caſaub. Salſ. Jug. cap 78.

Leptitanus, a, um. Adj. Sall. Jug. cap. 77. & 78.

Leptocaryon, i. n. [λεπτοκάρυον] Nux avellana. Dioſc. 1. 146.

Leptomericus, a, um. Adj. [λεπτομερικὸς] Th. Priſcian. de Diæta cap. 10. Acori radix virtutem habet leptomericam. i. e. Partes attenuandi. Nam λεπτομερὲς Græci vocant id quod tenuium partium eſt, ut Ignis.

Lepton, i. n. [λεπτὸν] Centaurii nomen, e tenuitate ſic dicti. Plin. 25. 6.

Leptophyllon, i. n. [λεπτόφυλλον] quædam Tithymalli ſpecies, e tenuitate foliorum ſic dicta. Plin. 26. 8.

Leptorrhāges, um. f. pl. [λεπτόρραγες] Uvæ acinos minutos habentes. Plin. 14. 1. [Nominativus ſing. eſt λεπτόρραξ cum geminata littera, ut μικρόρραξ, quod ex Plat. lib 8. de Legib affert Bud. Scribendum igitur Leptorrhages. Harduinus ſcribit λεπτοράγες, ut in Epigr. Gr. ἀμφιρραγέας penult. longa. Sed poetica parellipſis videtur cum ectaſi ſyllabæ ſeq.

Leptyntĭcus, a, um. Adj. [λεπτυντικὸς] i. e. Attenuatorius. Th. Priſcian. de Diæta cap. 10. Ceparum virtus leptyntica.

Lĕpus, ŏris. m. [λαγὼς, λαγωὸς, πτὼξ] Animal vulgo notum: Varro lib. 3. de R. R. cap. 12. Lucius Ælius putabat ab eo dictum leporem a celeritudine, quod levipes eſſet. Ego arbitror a Græco vocabulo antiquo, quod eum Æoles Bœotii λέποριν appellabant. Plaut. Capt. 1. 2. 81.

I modo, venare leporem, nunc irim tenes. V. Gell. 1. 18.

Auriti lepores. Virg. 1. Georg. 308.

Fecundus lepus. Hor. 2. Serm. 4. 44.

Pavidus. Hor Epod. 2. 35.

Proni lepores. Ovid. Rem. Amor. 202.

Sollicitus lepus, Timidus. Ovid. 5. Faſt. 372.

Captare leporem. Hor. Epod. 2. 35.

Exagitatus lepus. Ovid. 3. de Arte Am. 662.

Venari leporem canibus. Virg. 3. Georg 410.

Lepus e poſteriore parte, h. e. e lumbis & clunibus pulpamentum de ſe præbet, eaque corporis parte lautiſſimus eſt. Hor. 2. Serm. 4. 44.

Fecundi leporis ſapiens ſectabitur armos. Ter. Eun. 3. 1. 36.

Lepus tute es, & pulpamentum quæris. i. e. Quod in te habes, hoc quæris in altero. Et eſt παροιμία ἀλληγορία. V. Donat. in Eunuch.

Lepus, Piſcis ex lacertorum genere. Plin. lib. 32. cap. 11.

Lepōrīnus, a, um. Adj. [λαγῷος] Quod ex lepore eſt: ut, Leporinus cinis. Plin. lib. 28. cap. 11.

Lac leporinum. Varro 2. de R. R. cap. 11.

Lana leporina. Ulpian. in l. Si cui lana. §. lana legata. ff. de legat. 3.

Leporārium, i. n [λαγωτροφεῖον] Varro de R. R lib. 3. cap. 3. Leporaria te accipere volo, non ea quæ tritavi noſtri dicebant, ubi ſoli lepores ſint, ſed omnia ſepta affixa villæ quæ ſunt, & incluſa habeant animalia quæ paſcuntur. Ibid. cap. 12. V. Gell. lib. 2. cap. 20.

Lepuscŭlus, i. m. dimin. [λαγίδιον] Cic. 6. Verr. 47 Si minus ejuſmodi quippiam venari potuerant, illa quidem certe pro lepuſculis capiebantur, patellæ, pateræ, turibula. Sic 1. de Nat. Deor. 89. Var. 3. de R. R. cap. 3. Et Columel. in præf. lib. 9. [τὸ Pateræ apud Cic. mihi ſuſpectum eſt. Forte Crateræ legendum, aut omnino delendum, ut ex Gloſſa natum τῷ Patellæ.

L E R

Lerata, orum. n. pl. [λῆροι] Feſto, Ornamenta tunicarum aurea.

Lerna, æ. vel **Lerne**, es. f. [Λέρνη] Argivi & Mycenæi agri locus eſt, ſuper quem fuit Argos oppidum. Unde

Lernæus, a, um. Adj. [Λερναῖος] ut, Palus Lernæa, ubi fuit hydra quinquaginta capitum, ab Hercule interfecta. Sunt qui ſcribant, Lernam regiunculam eſſe Arcadiæ, a Lerno rege cognominatam.

Alumni Lernæi. Stat. 4. Theb. 618.

Peſtis Lernæa. Lucret. lib. 5. 26.

Venena Lernæa. Ovid. 9. Epiſt. 115.

Lernĭfer, ĕra, ĕrum. Adj. [Λερναιοφόρος] ut, Venenum Lerniferum. Ovid. 9. Epiſt 141. Sed Heinſius legit In letifero Eveno.

Lēros, i. f. [Λέρος] Inſula eſt in Icario mari. Strab. lib. 10. extr.

Lertosa, æ. f. teſte Ptolem. lib. 2. cap. 6. Hiſpaniæ urbs: Straboni Dertoſa: Hodie *Tortoſa* dicitur. [Similitudo litterarum Λ & Δ cauſam mendi præbuit in Ptolemæi codicibus.

L E S

Lesbos, i. f. [Λέσβος] Inſula in Ægæo, Æolicarum urbium metropolis, & univerſæ Troadis imperium obtinuit. Urbes in ea fuere memoratu dignæ, Mitylene, e qua nunc inſula vocatur, & Pyrrha in Occidentali littore ſita. Fuit & Ereſſus & Antiſſa cum portu, & Methymna.

Lesbĭus, a, um. Adj. [Λέσβιος]

Plectrum Lesbium. Hor. 1. Carm. 26. 12.

Vina Lesbia. Hor. Epod. 9. 34.

Lesbōus, a, um. aliud Adj. Hor. 1. Carm. 1. 34.

Lesboum refugit tendere barbiton.

Lesbiăcus, a, um. Idem. Sidon. 9. Epiſt. 13. Juncto Lesbiaco ſive Anapæſtico.

Lesbis, idis. [Λεσβὶς] patronym. f. a loco. Ovid. 3. Epiſt. 36.

— forma præſtante puellæ
Lesbides, everſa, &c. Idem 15. Epiſt. 199.
Lesbides æquoreæ nupturæ, nuptaque proles:
Lesbides Æolia nomina dicta lyra.

Lesbias, ădis. f. [Λεσβιὰς] Gemma Lesbi patriæ nomen habens. Plin. 37. 10.

Lessus, ûs. m. [ὀλοφυρμὸς] Lugubris ejulatio, eſtque vox ficticia per onomatopœiam. Cic. 2. de Legib 59. Mulier genas ne carpito, neve leſſum funeris ergo habeto. His enim verbis ſignificatur Lamentationem lugubrem in funeribus prohiberi. Leſſum autem habere, ea dicitur forma, qua lenas habere, habere comitia: ut quum hera toti familiæ lamentationem imperat. Plaut. Truc. 4. 2. 18.

Thetis quoque etiam in lamentando leſſum fecit filio. [MSſ. Lauſum. Al. Luſum, quod probo. i. e. Operam luſit, Fruſtra lamentata eſt. Quod alibi Ludos facere dixit. ut Rud. 4. 1. 9.

Lestoeum, [Λῃστῶν] ſive Piratarum regio, in India, auctore Ptolem. lib. 7. cap. 2. Hodie regnum Pegu dicitur. Hujus incolæ ſilveſtres eſſe dicuntur, & in ſpecubus habitare. Ferunt in ea eſſe corvos albos, & pſittacos.

Lestrygōnes, **Lestrygonius**, V. LÆSTRYGONES.

Lesches, is. m. [Λέσχης] Antiquiſſimus τῶν ποιητῶν, ſcil. parvæ Iliadis, auctor. V. Salmaſ. Exercit. Plin. p 608. ſq.

Lĕsūra, æ. f. Fluvius in Moſellam influens. Auſon. in Moſella v. 365. V. Scalig. Auſon. Lect. 1. 2. pr.

Digitized by Google

LETHALIS, LETHALITER. V. LETHUM.

LĒTHARGUS, i. m. [λήθαργος] est Marcor & inexpugnabilis pæne dormiendi necessitas, inquit Celsi. lib. 3. cap. 20. pr. Perottus, Lethargus, morbus est quem Latini Torporem appellant. Dicitur autem Lethargus, ut quidam putant, ἀπὸ τῆς λήθης, h. e. ab oblivione. nam in eo morbo accidit oblivio omnium rerum: e pituita humidiore frigidioreque posteriores ventriculos cerebri occupante, in quibus est memoriæ. Plin. lib. 20. cap. 12. Præterea insaniam facere, & lethargos & jocineris vitia.

Undæ nigræ lethargi. Lucret. lib. 3. 841.

Adde quod in nigras lethargi immergitur undas. I. e. Obliviones similes iis quas facere dicitur aqua Lethæa.

Gravis lethargus. Lucret. lib. 3. 438.

Grandi lethargo oppressus. Hor. 2. Serm. 3. 145.

Gravi lethargo pressus. Quintil. lib. 4. cap. 2.

LETHARGIA, æ. f. [ληθαργία] Idem. Plin. lib. 24. cap. 9. Semen instilletur in oleo decoctum capiti in lethargia & phrenesi.

LETHARGĬCUS, a, um. Adj. [ληθαργικός] ut, Morbus lethargicus. Plin. lib. 20. cap. 4. Gravedinem enim, morbumque lethargicum patitur.

LETHARGICUS, i. m. [ληθαργικός] Qui lethargia laborat. Plin lib. 20. cap. 4. Hydropicis quoque ex aceto aut sinapi sumptis, & lethargicis. Idem lib. 26. cap. 12. Lethargicos excitari labor est.

LETHATES, V. LETHUM.

LĒTHĒ, ēs. f. [λήθη] Fluvius quem apud inferos esse poetæ tradiderunt, cujus latices si quis gustaverit, omnium præteritarum rerum obliviscitur. Idcirco ἀπὸ τῆς λήθης, i. e. ab oblivione nomen habet. Datus est hinc fabulæ locus, quia morientibus omnium rerum oblivio surrepit. Constat autem hunc amnem in Africa circa extremum Syrtium cornu, Beronicen urbem alluere: sed eum apud veteres fama fuit ad ea loca inferna inundatione prorumpere. Lucan. lib 9. 355.

Quam juxta Lethes tacitus prælabitur amnis,
Infernis (ut fama) trahens oblivia venis.

Secura Lethe. Ovid. 2. de Pont. 4. 23.

LETHÆUS, a, um. [ληθαῖος] Adj. Lucan. lib. 3. 28.

Non me Lethææ, conjux, oblivia ripæ
Immemorem fecere tui.

Amnis Lethæus. Virg. 6. Æn. 705.

Aquæ Lethææ. Ovid. 1. Trist. 7. 36.

Fluminis Lethæi unda. Virg. 6. Æn. 714.

Janitor Lethæus, Canis. Stat. 3. Silv. 2. 112.

Papavera Lethæa, Somnifera. Virg. 4. Georg. 545.

Ripæ Lethææ oblivia. Lucan. lib. 3. 28.

Somnus Lethæus. Virg. 1. Georg. 78.

LETHIFER, V. LETHUM.

LETHUM, vel potius LETUM, i. n. [θάνατος] Mors. Secundum Priscianum lib. 9. extr. e Leor simplici fit, quo veteres usi sunt pro Deleo, quoniam est ipsa res, quæ delet vitam. Quæ opinio si vera est, aspirationem non recipit Letum. Apuleius a Luo deducit, ideoque per u scribi præcepit. [ubi?] Varro de L.L. 6. 3. & Festus a λήθη, i. e. ab oblivione fieri putant, unde & per TH, absque diphthongo scribunt. [Immo & in ipsis Varronis codd. Letum cum tenui scribitur.] Alii per antiphrasin dictum volunt, quasi Minime lætum. Liv. 2. 40. Abductis deinde legionibus ex agro Romano, invidia rei oppressum periisse tradunt: alii alio leto

Dolor ac morbus leti fabricator uterque. Lucret. lib. 3. 473.

Genus miserabile leti. Ovid. 1. Trist. 2. 52.

Limen leti. Lucret. lib. 6 1155.

Sopor consanguineus leti. Virg 6. Æn. 278.

Vis horrida leti. Lucret. lib. 3. 171.

Voluntas animosa leti. Stat. 9. Theb. 80.

Felices leti. Sil. lib. 4. 398.

Ignobile letum. Sil lib. 1. 102.

Memorabile letum. Sil. lib. 11. 173.

Nobile letum Catonis. Hor. 1. Carm. 12. 36.

Absumere animam leto. Virg. 3. Æn. 654.

Adimere aliquem leto. Hor. 3. Carm. 22. 3.

Avehe mitanti raptum leto. Sil. lib. 17. 381.

Devitari non potest letum. Lucret. lib. 3. 1092.

Dare aliquem leto. Virg. 5. Æn. 806.

Eripere se leto. Virg 2 Æn. 134.

Ferre letum Virg. 11. Æn 872.

Interire leto, vel perire. Cic. 1. de Divin. 26.

Labuntur lumina leto. Virg. 11. Æn. 818.

Offerre caput leto. Lucret. lib. 3. 1054.

Ostentant omnia letum. Catull. Argon. 62. 187.

Parere sibi letum manu. Virg 6. Æn. 414.

Perire præcipiti leto. Senec. Hippol. 2.

Prævertit celeri tristia leto. Lucan. lib. 8. 30.

Sternere leto aliquem. Virg. 8. Æn. 566.

Volvi leto. Virg. 9. Æn 433.

LETHĀLIS, vel potius LETALIS, e. Adj. Mortiferum. Plin. lib. 11. cap. ult. Homini non utique septimo (subaudi Die) letalis inedia. Durasse & ultra undecimum plerosque certum est. scilicet Diem.

Ensis letalis. Ovid. 13. Met 392.

Hiems letalis. Ovid 2 Met 827.

Frigus letale. Ovid. 2. Met. 611.

Jaculum letale. Ovid. 5. Met. 182.

Serpens letalis. Stat. 6. Theb. 40.

Vulnus letale. Virg. 11. Æn. 749.

Minari letale. Stat. 4. Silv. 4. 84.

LETALITER, Adv. Plin. lib. 11. cap. 37. Oves quidem letaliter circum renes concreto pingui.

LETABILIS, e. idem quod Letalis. Ammian. 19. 4. Lues volucri velocitate letabilis.

LETĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. Quod infert mortem. Columel. lib. 7. cap. 12. Et (ut plurimi pastores affirmant) rabies arcetur, letifer morbus huic generi. De canibus.

Æstus letifer. Ovid 7. Met. 330.

Anguis Stat. 5. Theb. 628.

Annus. Virg 3. Æn. 139.

Arcus. Virg 11 Æn. 169.

Cædes. Claud in Cons. Prob. & Olyb. 19.

Certamen belli. Catul. Argon. 62. 394.

Dextra. Ovid. 12. Met. 606.

Ictus. Ovid. 8. Met. 362

Locus letifer. Ovid. 5. Met. 133.

Sanguine letifero totus miscebitur orbis. Ovid. 1. Fast. 121.

LETIFĬCUS, a, um. Idem. Stat 8. Theb. 2. Domus letificæ. Al. Letiferæ.

LETHO, vel potius LETO, āre. Interficere, leto dare. Virg. in Culice, v. 322.

Rursus acerba fremunt, Paris hunc quod letat, & hujus
Alma dolis Ithaci virtus quod concidit icta.

LETĀTUS, a, um. Partic. ut, Letata corpora. Morte mulctata & interempta. Ovid. 3. Met. 55. de sociis Cadmi interemptis a serpente,

Ut nemus intravit, letataque corpora vidit,
Victoremque supra spatiosi corporis hostem.

LĒTHUSA, æ. f. [ληθοῦσα] Papaver somniferum. Apul. de Herb. cap. 53.

L E V

LEVAMEN, sive LEVAMENTUM, LEVATIO. V. Levo, in LEVIS.

LEUCA, æ. f. Spatium, quo Galli terras sive itinera metiebantur, quale apud Persas Parasange; apud Romanos Milliarium dicebatur. Erat mille & quingentorum passuum. Papias in Glossis. Ammian. 16 12. A loco, unde Romana promota sunt signa, ad usque vallum barbaricum, quarta leuca signabatur & decima, i. e. unum & viginti millia passuum. Alii aliter legunt. V. Barth. & Nithard ad Rutil. 2. 8. Voss. de Vit. Serm. 3. 19. & Vales. ad l. c. Ammian. p 140.

LEUCACANTHA, æ. f. [λευκάκανθα] Herba in cacumine aculeam habens, radice cyperi, quæ commanducata dentium dolorem sedat. Plin. lib. 22. cap. 16.

LEUCACHĀTES, æ. m. [λευκαχάτης] Gemma quæ alba est. Plin. lib. 37. cap. 10.

LEUCADIA, æ. f. [Λευκαδία] Insula est contra Ambracium sinum, ut est auctor Pomponius Mela lib. 2. 7. quondam Neritis appellata, opera accolarum abscissa a continenti, ac reddita ventorum flatu, congeriem arenæ accumulantium, ut ait Plin lib 4. cap. 1 Dicitur &

LEUCAS, ădis. f [Λευκάς] Insula, quæ superioribus annis (ut Strabo auctor est lib. 1.) litus exstitit: quæ insula effecta est. Et lib. ejusdem Strabonis 10. legimus, Corinthii Cherronesi terra angusta effossa, Leucadem in insulæ formam redegerunt, & in eum locum transportata Nerito, qui quondam fuerat Isthmus, nunc vero fretum & euripus est, ponte injecto, mutato nomine dixere Leucadem: sumpto (ut reor) a Leucate vocabulo. Hæc insula hodie vocatur Santa Maura Ut scribit Pompon. lib 2 cap 3. Leucas Leucadiæ, regionis ejusdem Acarnaniæ, oppidum est. Sic & Plin. Liv. aliique distinguunt. Poetæ fere oppidi nomen insulæ tribuunt

Aspera Leucas. Lucan. lib. 1. 43.

LEUCADIUS, a, um. [λευκάδιος] Adj. ut, Aqua Leucadia. Ovid. 15. Epist 180.

Deus Leucadius, Apollo. Ovid. 5. Trist. 2. 76. & 3. 1. 42.

Vertex Leucadius. Lucan lib 5. 638.

Unda Leucadia. Ovid. 15. Epist. 183.

LEUCÆTHIOPES, um m. pl. [Λευκαιθίοπες] ut ait Plin. lib. 5. cap 7. Populi sunt qui primi omnium cum Libyægyptiis in interiori ambitu Africæ ad Meridiem versus, superque Gætulos intervenientibus desertis, habitant. A quibusdam Leucæ Æthiopes, & Libyi Ægyptii scribitur: quod Hermolao non placet.

LEUCĂGUS, i. m. Viri nomen proprium de quo Virg. 10. Æn. 586.

Excussus curru, moribundus volvitur arvis. Alii scribunt Lucagus.

LEUCANTHĔMIS, idis. f. [λευκανθεμίς] Herba. Plin lib 22. cap. 21. Anthemis magnis laudibus celebratur ab Asclepiade. Aliqui Leucanthemida vocant, alii Leucanthemum, alii Eranthemon: quoniam vere floreat. alii chamæmelon, quoniam odorem mali habeat: nonnulli melanthemon vocant. Genera ejus tria flore tantum distant, palmum non excedentia, parvisque floribus ut rutæ candidis, aut melinis, aut purpureis.

LEUCANTHES, is f. [λευκανθές] ita alii Parthenium vocant. Plin 21. 30.

LEUCANTHUS, i. m [λευκάνθος] Herba. Apul. de Herb. cap 92.

LEUCARGILLOS, i. f. [λευκάργιλλος] Plin. lib. 17 cap. 7. Leucargillon vocant candidam argillam, qua in Megarico agro utuntur.

LEUCAS, V. LEUCADIA.

LEUCASPIS, is. m. cum Ænea in Italiam navigans, Troja diruta, procella oborta obrutus, teste Virg 6 Æn. 334.

LEUCASPIS, idis. Adj. [λεύκασπις] Candido scuto utens Macedonum phalanx. Liv. 44 41. Secundam legionem L. Albinus consulatus ducere adversus leucaspidem phalangem jussus

LEUCĀTAS, æ. m. [Λευκάτας] Mons, seu promontorium prope Sinum Ambracium in Epiro, mare intrans. Virg. 3. Æn. 274.

Mox & Leucatæ nimbosa cacumina montis. Dictus Leucates (λευκάτας ait Strab lib. 10.) a petra ejusdem nominis, coloris albi, in pelagus projecta: in qua est Apollinis fanum. Al. Leucate, æ. f.

Nubifer Leucates. Claud. de Bell. Get 186.

LEUCE, es. f. [λευκή] auctore Plin. lib. 5. cap. 39. Oppidum est in finibus Ioniæ, quod etiam insula fuit.

Est præterea, eodem lib 4 c. 13. & Mela 2. 7. pr. auctoribus, Insula Ponti Borysthenis ostio objecta, parva admodum: & quod ibi Achilles sepultus est, Achillæa dicta: eadem & Macharon appellata. [an Machærion?

LEUCE, [λευκή] Siliginis species. V. ALBUS.

LEUCĒŌON, i. n. [λευκόιον] Herba eadem, quæ & Leontopodion, de qua supra. V. Plin 26. 8. Apul de Herb cap 7.

LEUCIPPIS, idos. f. Patron. i. e. Leucippi filia, quod Epitheton Phœbes, quam amabat Castor, occurrit apud Propert. 1. 2. 15. V. Hygin. F. 80.

LEUCIPPUS, i. m. [Λεύκιππος] Eleates, seu Abderites, seu Melius, ut aliis placet, Philosophus, Zenonis Eleatis auditor, qui omnia pleno & inani constare dixit, ut est apud Cic. 4. Acad. 118. Ejus placita plenius exponit Diogen. Laert. lib. 9 § 30.

LEUCOÆTHIOPES, Æthiopum natio. V. LEUCÆTHIOPES.

Leucochrysos, i. m. [λευκόχρυσος] Gemma, quæ fit chrysolitho interalbicante. Plin. lib. 37. cap. 10.

Leucocomus, a, um. [λευκόκομος] Albente coma, seu fronde præditus, ut, Punica mala leucocoma. Plin. 13. 19.

Leucochma, æ. f. [λευκόχρωμα] Gemma, quæ & Leucographia. q. V. Plin. lib. 37. cap. 10.

Leucogæos, a, um. Adj. [λευκόγαιος] Cujus terra alba est, ut, Collis Leucogæus. Plin. 18. 11.

Leucogæi, ōrum. m. pl. [λευκόγαιοι] Plin. lib. 35. cap. 15. colles sunt in Italia in Neapolitano Campanoque agro, inter Puteolos & Neapolim, in quibus invenitur alumen simul & sulphur.

Leucographis, ĭdis. f. [λευκογραφίς] Lapis Ægyptiacus, a lacteo colore nominatus. Plin. 27. 11. & Diosc. 5. 100.

Leucographia. æ. f. [λευκογραφία] Gemma, forsan eadem, quæ & Leucogala, & Galactites. Plin 37. 10.

Leucoion, i. n. [λευκόϊον] Plin. de chalcantho lib. 34. cap. 12. Sed ex eo candidum colorem sentientem violam, leucoion appellant. Sed ne quis hallucinetur, sciendum est Leucoii nomine omnia Violarum genera comprehendi, sed coloris alio addito nomine: unde Leucoia candida dixit Columel. lib. 10. 97. Dicuntur & Leucoia lutea, purpurea, &c.

Leucōma, ătis. n. [λεύκωμα] Album dicitur: h. e. Tabula illa in qua judicum descripta erant nomina, & in qua singulorum annorum acta literis mandabantur a Pontifice maximo. Pittacium alias dicitur, & Matris, seu Matricula. Hermolaus.

Accipitur & Leucoma pro Albo ovi, & pro Oculorum albugine, vel potius morbo, corneam tunicam macula alba obfuscante.

Leucon, onis. m. [λεύκων] Rex Ponti a fratre Oxilocho interfectus, quod cum ejus uxore adulterii & incestus consuetudinem haberet. Ovid. in Ibin, 310.

Item Leucon, Agricola; de quo proverbium, Alia Leucon, alia Leuconis asinus portat. V. Alia Leucon, &c. in ALIUS.

Leuconium, sive **Leuconicum**, i. n. [γνάφαλον] Tomentum dicitur. Martial. lib. 11. 22.

Culcitra leuconio quam viduata suo. Al. Leuconico. Idem lib. 14. 159.

Accipe leuconicis vellera rasa sagis. Sic MSS. Legitur & Lingonicis. conf. 160.

Leucŏnŏē, ēs. f. [Λευκονόη] Nomen proprium Græcum est a mentis candore: quanquam candidam mentem Græci interdum pro mala etiam dicunt, nisi apud Hesychium [illegible] pro [illegible] legas, quod legendum reor. Turneb. 11. 28.

Leuconotos, i. m. [λευκόνοτος] Candidus Auster, ventus. Auson. Edyll. 12. 55.

Velivolique maris constrator Leuconotos Libs.

Leucopĕtra, æ. f. [Λευκοπέτρα] Promontorium Siciliæ. Cic. 1. Philip. 7. Quum autem me ex Sicilia ad Leucopetram, quod est promontorium agri Rhegini, venti detulissent.

Leucophæus, a, um. Adj. [λευκόφαιος] Color nativus ex albo & nigro nomen trahens, λευκὸς, album: φαιὸς, medium inter album & nigrum, i. e. fuscum & pene nigrum. Plin. lib. 32. cap. 10. Jecur rubetæ vel cor adalligatur in panno leucophæo, & quartanis prodest. Idem lib. 24. cap. 12. Purpurea aut leucophæa, & quæ facillime diluitur. Vitruv. lib. 8. cap. 3. Censet Baysius eum esse colorem quem Cinericium vocamus.

Leucophæātus, a, um. Adj. [λευκοφαιάτος] Leucophæo colore indutus: cujusmodi sunt Franciscani, aut quos vulgus Italorum *Berettinos* vocat. Martial. 1. 97.

Amator ille tristium lacernarum,
Et bæticatus atque leucophæatus.

Leucŏphlegmatias, æ. m. [λευκοφλεγματίας] certa Hydropis species, (hæc enim vox subauditur) qua tumores per totum corpus oriuntur, quæ & Anasarca dicitur. V. Cels. 3. 21. [Vulgo perperam f. Leucophlegmatia usurpant, quasi ex Gr. λευκοφλεγματία.

Leucophorum, i. n. [λευκόφορον] Glutinum auri. Plin. lib. 35. cap. 6. & lib 33. cap. 3.

Leucophthalmos, i. m. [λευκόφθαλμος] Gemma. Plin. lib. 37. cap. 10. Leucophthalmos rutila alias, oculi speciem candidam, nigramque continet.

Leucōpis, ĭdis. f. [λευκῶπις] Albos oculos habens. Ita Græci vocant artemisiam ob flores albos. Apul. de Herb. cap. 10.

Leucos, i. m. [λευκὸς] Ardeolæ genus. Plin. 10. 60. & 11. 37. Alias Gr. λευκερωδιός.

Leucōsia, æ. f. [Λευκωσία] Insula contra Pæstanum sinum, in mari Tyrrheno Lucaniæ adjacens, ut Strab. lib. 6. refert: parvum ad continentem habens cursum.

Leucostictos, i. m. [λευκόστικτος] Lapis ab albis punctis nomen habens. Plin lib. 36. cap. 7. Rubet porphyrites in eadem Ægypto: ex eo candidius intervenientibus punctis, leucostictos vocatur.

Leucosyri, orum pl. m. [Λευκόσυροι] Cappadoces olim dicti, teste Strab. lib. 12. & Plin. 6. 3.

Leucosyrorum cubitus, Ptolem. lib. 5. cap. 6. Cappadociæ locus. hodie Lirus.

Leucothĕa, æ. f. [Λευκοθέα] Aurora: quasi alba dea. Cic. 1. Tusc. 28. Quid Ino Cadmi filia, nonne Leucothea nominata a Græcis, Matuta habetur a nostris? Sic 3. de Nat. Deor. 39.

Leucothoe, vel **Leucothee**, es. f. [Λευκοθόη, ἢ Λευκοθέη] Ovid. 4. Met. 468. fuit Orchami Babylonii ex Eurynome filia, quam a Phœbo gravidam factam, pater crudeliter defodit vivam. Sed Phœbus mutavit eam in arborem tus ferentem. Est etiam Asiæ Regio turifera. V. Plin. 5. 9.

Leucozŭmus, a, um. Adj. [λευκόζωμος] Albo jure conditus. ut, Pullus leucozomus. Apic. 6. 9. Alias est Leucozumus.

Leucrion, i. n. herba, Cynoglossa. Apol. de Herb. cap. 96.

Leuctra, orum. per C ante T, n. pl. [Λεῦκτρα] Oppidum est Bœotiæ. De eo Cic. 1. Tusc. 110. Et 1. Off. 61.

Leuctra, æ. f. [Λεύκτρα] Idem. Solinus enim cap. 12. §. 250. Leuctras videtur usurpasse.

Leuctrum, [Λεῦκτρον] Laconicæ oppidum, a Leuctris Bæotiæ denominatum.

Leuctrĭcus, a, um. Adj. [Λευκτρικός] Cic. 1. Tusc. 110. Priusquam Leuctra tollentur, quam pugnæ Leuctricæ gloria. Leuctricam pugnam appellat, in qua Thebani apud Leuctra vicum Bœotiæ, res Lacedæmoniorum gloriamque attriverunt. V. Cæl. lib. 5. cap. 8.

Levi, præteritum a Leo, les. V. LEO.

Levi, m. [Λευί] erat tertius Jacobi filius ex Lea. Genes. cap. 29. Hinc

Levita, vel **Levites**, æ. m. [Λευίτης] Qui est ex familia Levi, cui rerum sacrarum administratio tradita apud Israelitas fuit. V. Num. cap. 3. 4. & Arat. 1. 600.

Levitæ etiam Evangelii Ministri dicuntur a Christianis scriptoribus. V. Isidor. 7. 12. Sidon. 9. Epist. 2. & Hieron. T. 4. lib. 7. de Ordin. Eccl.

Leviticus, a, um. Adj. [Λευιτικὸς] ut, Genus Leviticum. Vulg. Interpr. Deut. 17. 9. Stirps Levitica. Vulg. Interpr. Jos. 3. 3.

Leviticus, i. m. [Λευιτικὸν] Liber tertius Pentateuchi, seu librorum Mosis appellatur, eo quod Levitarum ministeria exsequitur, inquit Isidor. 6. 2. conf. Tertull. advers. Gnostic. cap. 2. & advers. Marc. 4. 23.

Levitonarium, i. n. Colobium sine manicis. Isidor. Gloss.

Leviathan, anis. m. [λευιαθὰν] Bellua marina. Job cap. 40. & 41. V. Bochart. Hieroz. 2. 5. 16.

Levicolus, **Levidensis**, seu **Levidenaus**, V. LEVIS.

Levigo. V. Lævigo in LÆVIS.

Levipes, V. LEVIS.

Lēvir, iri. m. [δαὴρ] Fest. Levir, est Uxoris meæ frater. Nonius 19. 5. Levir dicitur Frater mariti, quasi levus vir. Modestinus Jurisc. de Gradibus affinitatis. l. Non facile, Viri frater, levir est: apud Græcos δαὴρ appellatus, ut est apud Homerum relatum: sic enim Helena ad Hectorem dixit,

Δᾶερ ἐμεῖο κυνὸς κακομηχάνου ὀκρυοέσσης. I. e. Levir mei canis, omnia mali causatricis horridæ.

Lĕvis, e. Adj. [κοῦφος, ἐλαφρὸς] Quod sine pondere est. Leve dicitur propria, Quod facilius sursum attollitur quam deorsum tendat. Virg. 10. Æn. 169. Corytique leves humeris, & letifer arcus. Sic, Leve pondus. Plin. lib. 12. cap. 9.

Animæ leves. Lucret. lib. 3. 419.

Arma levia. Ovid. 3. Trist. 12. 19.

Armaturæ levis milites. V. ARMA. Cic. 10. Philip. 14. Nostræ sunt legiones, nostra levis armatura, nostri equitatus, &c. h. e. Pedites levius armati.

Armaturæ levis excursio in oratione, eleganter dicitur pro Prima argumentorum leviorum textura. Cic. 2. de Divin. 26. Sed hæc fuerit nobis tanquam levis armaturæ prima orationis excursio: nunc cominus agamus, experiamurque, si possimus, cornua commovere disputationis tuæ.

Cornus levis. Ovid. 1. de Arte Am. 4.

Equus, Celer. Valer. 6. Argon. 240.

Piper leve, Quod pondere tale apparet. Plin. lib. 12. cap. 7.

Pondus leve. Ovid. 2. Met. 161.

Rota, Volubilis. Virg. 1. Æn. 151.

Stipula. Virg. 1. Georg. 85.

Foliis levior. Ovid. 5. Epist. 109.

Levis homo, Inconstans, & qui facile opinionem mutat. Plaut. Trin. 5. 2. 47.

Auctor levis, nec satis fidus super tanta re. Liv. 5. 15. extr.

Homo levis, Vilis & abjectus. Plaut. Men. 3. 2. 23.

—quid ais, homo
Levior quam pluma, pessume & nequissume? Cic. de Amicit. 91.
Levium hominum atque fallacium, &c.

Judex nequam & levis. Cic. 4. Verr. Et pro Cluent. 75. Leves ac nummarii judices.

Vulgus leve. Ovid. 12. Met. 53.

Levia hæc sunt, quæ & tu pergravia esse in animum induxti tuum. Ter. Hec. 3. 1. 12. I. e. Inutilia & vana.

Acumen leve mentis discurrit. V. ACUMEN.

Brachio levi aliquid agere, i. e. Indiligenter. Cic. 4. Att. 16. V. BRACHIUM.

Causæ leves. Ter. Hec. 3. 4. 12.

Olim quidem te causæ impellebant leves. i. e. Facile commovebaris. Cic. 3. de Finib. Qui leviori de causa.

Colla levia. Propert. lib. 2. 3. 13.

Cura levior. Virg. 3. Georg. 305.

Dolor levis, Parvus. Cic. 1. de Fin. 40. Quod mors sensu careat, dolor in longinquitate levis, in gravitate brevis soleat esse, ut ejus magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur.

Fortuna levior malorum. Ovid. 4. Trist. 1. 61.

Fortunam facere levem. Stat. 1. Theb. 177.

Gratia levis. Plaut. Pœn. 3. 6. 17.

Jactura levis. Claud. 2. in Eutrop. 118.

Impensa levis. Ovid. 2. de Arte Am. 255.

Infamia levis. Hor. 2. Epist. 1. 118.

Juventus levis. Hor. 2. Carm. 11. 6.

Labor levis. Ter. Heaut. 2. 4. 19.

Nam dum abs te absum, omnes mihi labores fuere, quos cepi, leves.

Labor levior, minorque. Ovid. 1. de Pont. 4. 25.

Munus leve. Ovid. 1. Met. 620.

Nomina leviora appellare, Minus odiosa. Cic. pro Rosc. Amer. 93. Sin eos, quos, qui leviore nomine appellant, percussores vocant, &c. Nomen enim percussoris levius est quam Sicarii.

Nota levis. Ter. Hec. 3. 1. 32.

Pœna levior. Ovid. 1. Amor. 1. 4.

Pretium levius. Ovid. 3 de Arte Am. 171.

Reprehensio levis. Cic. 4. Acad.

Res leves. Virg. 4. Georg. 3.

Ruina non levis. Hor. 2. Carm. 19. 15.

Scriptura levis. Ter. in prol. Phorm. 5.

Qui ita dictitant, quas antea fecit fabulas,
Tenui esse oratione, & scriptura levi.

Servitutem levem reddere Plaut. Capt. 2. 1. 4.

Nunc servitus si evenit, si vos mongerari mos bonus est,
Eamque herili imperio, ingeniis vostris levem reddere. Al. Lenem.

Spes leves. Hor. 1. Epist. 5. 8.

Somnus levis. Virg. 5. Æn. 818.

Tactus

Digitized by Google

Tactus levis. Plin. lib. 11. cap. 53.
Verba leviora foliis. Ovid. 2. Amor. 16. 45.
Versus leves. Hor. de Arte Poet. 231.
Vina levia: i. e. Tenuia. Plin. ait lib. 23. cap. 1. Levissimum vinum esse, quod celerrime inveteratur.
Umbra levis. Tibul. lib. 2. 5. 96.
Vomere levi admodum sauciare summam partem terræ: h. e. Leviter terram arare. Columel. lib. 2. cap. 2.
Usus non levis amicitiæ, i. e. Non mediocris. Ovid. de Rem. Amor. 590.
Vulnus leve. Ovid. 3. Met. 87.
Habere aliquid in levi. Tacit. 2. Hist. 21. 4. Quocunque casu accidit, dum atrociore metuebantur, in levi habitum.
Levis, Non arduus. V. Leve fastigium, in FASTIGIUM.
Levis, cum Infinitivo. Sil. lib. 16. 488.
Omnes ire leves, atque omnes vincere digni. h. e. Agiles ad cursum.
LEVITAS, ātis. f. [κουφότης, ἐλαφρότης] de Re quæ exiguo vel nullo pondere est, dicitur. Plin. lib. 20. cap. 11. Sincerum quidem levitate deprehenditur. Idem lib. 11. cap. 23. Nec puduit has vestes usurpare etiam viros, levitatem propter æstivam.
Volucri levitate ferri. Lucret. lib. 4. 203.
Levitas, Inconstantia, vilitas. Cic. 4. Acad. Ut omittam levitatem temere assentientium, &c.
Vana levitas incertæ mentis. Sil. lib. 16. 148.
Constans in levitate fortuna. Ovid. 5. Trist. 8. 18.
Convincere levitatis. V. CONVINCO.
Culpanda levitas. Ovid. 2. de Arte Am. 429.
LEVITER, Adv. [κούφως, ἐλαφρῶς] Sine pondere.
Agnoscere Leviter. Cic. 2. de Fin. 33. Sunt & in animo præcipua quædam, & in corpore: quæ quum leviter agnovit, tunc discere incipit.
Aspersus leviter, Subaudi Probris. Cic. 6. Fam. 6. Eodem fonte se hausturum intelligit laudes suas, a quo sit leviter aspersus.
Attingere leviter studia, pro Parvo tempore litteris operam dare, & quasi a limine salutare ipsa studia. Sueton. de Clar. Grammat. 9. Functusque militia, studia repetiit, quæ jam inde a puero non leviter attigerat.
Attingere aliquid leviter in transitu. Quintil. lib. 7. cap. 4.
Dicere levissime. Cic. 3. in Catil. 17. Tamen, ut levissime dicam, dimicandum nobis cum illo fuisset.
Dissidere leviter. Cic. 1. Att. 10. Ejus autem Collega & in me perhonorificus, & partium studiosus, ac defensor bonarum: quin nunc leviter inter se dissident. h. e. Aliquantum dissident. Tale est & illud 2. Att. 1. Mihi quod defendissem, leviter succensuit.
Dolere leviter. Ovid. 10. Met. 138.
Eminere leviter. Cic. 2. de Nat. Deor. 143. Genæ deinde, ab inferiore parte tutantur subjectæ, leviterque eminentes. i. e. Paululum.
Eruditus leviter homo, i. e. Mediocriter. Cic. 3. de Orat. 24.
Ferre levissime, h. e. Facile & patienter. Cic. de Prov. Cons. 47. Hoc velim probare omnibus, p. c. sed levissime feram, si forte his aut minus probaro, qui meum inimicum repugnante vestra auctoritate texerunt, &c.
Fundata leviter fides. Liv. 2.
Inflexum leviter, h. e. Parum incurvum vel paululum. Cic. 1. de Divin. 30. Bacillum incurvum, & leviter a summo inflexum.
Læsus levissime. Plin. Epist. 30. pr. lib. 6. Villa Camilliana, quam in Campania possides, est quidem vetustate vexata: ea tamen quæ sunt pretiosiora, aut integra manent, aut levissime læsa sunt.
Ligurire non timide, nec leviter aliquid. Cic. 5. Verr. 177.
Ornatus leviter. Cic. in Orat. 21. Alii in eadem jejunitate concinniores, id est, faceti, florentes etiam & leviter ornati.
Saucius leviter. Cic. 2. de Invent. 154.
Succensere alicui leviter. Cic. 2. Att. 1. Mihi quod defendissem, leviter succensuit. i. e. Aliquantum.
Tangere aliquid leviter. Cic. pro Rosc. Amer. 83. Tametsi neque omnia dicam, & leviter unumquodque tangam. h. e. Obiter, & quod dicitur, in transcursu.
Velle bene alicui leviter. Plaut. Pœn. 1. 3. 26.
Quapropter bene volumus leviter lenonibus. [Junge, Benevolumus.
Levius, pro Minus, adverbium quantitatis: ut illud Caton. dist. 2. 24.
Nam levius lædit quicquid prævidimus ante. Sic apud Hor. 2. Serm. 7. 19. — quanto constantior idem
In vitiis, tanto levius miser.
Dolere levius. Ovid. 1. de Ponto 9. 30. Et in Ibin 255.
LEVICŬLUS, a, um. [κουφότερος] Adj. dimin. Cic. 5. Tusc. 103. Leviculus sane noster Demosthenes, qui illo susurro delectari se dicebat, aquam ferentis muliercula, ut mos in Græcia est: insusurrantisque alteri, Hic ille Demosthenes.
LĒVICŌMIS, e. vel LEVICOMUS, a, um. Adj. Fulgent. 1. Mythol.
LEVIDENSUS, a, um. & LEVIDENSIS, e. Adj. Cic. 9. Fam. 12. Oratiunculam pro Deiotaro, quam requirebas, habebam mecum, quod non putaram. Itaque eam tibi misi, quare velim sic legas, ut causam tenuem & inopem, nec scriptione magnopere dignam. Sed ego hospiti veteri & amico, munusculum mittere volui levidense, crasso filo, cujusmodi ipsius solent esse munera. Servius ostendit, Levidensam vestis esse genus vile, raro, tenuique textu. Quondam inter hospitum xenia, vestes in primis erant. Unde & apud Juven. 9. Sat. 30. queritur quispiam vestes donari, villo crasso, coloreque malo,
Et male percussas textoris pectine Galli. Proinde M. Tullius orationem suam parum elaboratam, atque expolitam, Levidense munus appellat. Eleganter accommodabitur ad munus leviculum, aut officium vulgare, non admodum ex animo, neque diligenter præstitum amico cuipiam vulgari. Eras. Levidensa dici videntur, quasi Leviter & negligenter densata textaque. V. Isidor. 19. 22. Et Interpr. ad Cic. loc. cit.
LEVENNA, æ. m. pro Homine levi dixit Laberius apud Gell. 16. 7. V. loc.
LEVIFĂCIO, ĕre. Gloss. Lat. Gr. Levefecit, ἐκούφισεν.
LEVĬFIDUS, a, um. Adj. [κουφόπιστος] Qui levi fide est. Plaut. Pers. 2. 3. 61. Omnes sunt lenæ levifidæ. Plautina dictio est.
LĒVIPES, ĕdis. Adj. [ἐλαφρόπους] Celer & pedibus levis. Varr. 3. de R. R. cap. 12. Lucius Ælius putabat ab eo dictum leporem a celeritudine, quod levipes esset.
LEVISOMNUS, a, um. Adj. [κουφόϋπνος] Quod levi somno est: elegans canum epitheton, qui levi somno premuntur. Lucret. lib. 5. 862.
Et levisomna canum fido cum pectore corda.
LĔVO, [αἴρω, ἐπαίρω] āre. In altum tollere, veluti leve quiddam.
Manum levare. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Membra levare cubito. Ovid. 21. Epist. 16.
Palmas levavit ad cælum. Stat. 11. Theb. 556.
Se levare de. Ovid. 2. Met. 427.
— de cæspite virgo Se levat. i. e. Surgit.
Levare in sublime. Plin. lib. 2. cap. 16.
Levare, Auferre. Virg. 2. Æn. 146.
— atque arcta levari
Vincla jubet Priamus. Cic. 1. Tusc. 118. Emittique nos e custodia, & levari vinculis arbitremur.
Levare [κουφίζειν] aliquem onere, & Levare alicui onus, Exonerare. Virg. 9. Ecl. 65. — ego hoc te fasce levabo. Cic. 3. Fam. 12. Leva me igitur hoc onere.
Levari a pœna. Plin. lib. 28. cap. 4.
Auxilio levare aliquem. Virg. 2. Æn. 452.
Ægritudine Levare. Cic. 9. Att. 6. Longior vero epistola non me solum, sed meos omnes ægritudine levavit. Sic Levare cruciatu, Idem 4. de Fin.
Amicitias levare remissione usus. Cic. de Amicit. 78. Tales igitur amicitiæ sunt remissione usus levandæ: & (ut Catonem dicere audivi) dissuendæ magis quam discindendæ. i. e. Sensim levius colendæ, inquit Budæus.
Angorem levare. Cic. 1. Att. 15. Tu autem qui sæpissime curam & angorem animi mei sermone & consilio levasti tuo.
Animum levare exercitatione, Recreare. Cic. de Senect. 36. Et corpora quidem exercitationum defatigatione ingravescunt, animi autem se exercendo levantur.
Animum religione levare. Liv. 21. 62. Magna ex parte levaverunt animos religione.
Atrocitatem alicujus rei levare. Cic. pro Quint. 52. Si res ista gravissima sua sponte videretur, tamen ejus atrocitas necessitudinis nomine levaretur. h. e. Minueretur, levior efficeretur.
Auctoritatem suam levare inconstantia: i. e. Minuere. Cic. 4. Acad. 69.
Annonam levare, & Populum levare, frumento suppeditato in caritate annonæ: h. e. Populo annonæ penuria laboranti subvenire. Liv. 26. 40. ad fin. Cic. pro Corn. Balb. 40. Hoc tempore ipse populum Rom. quem in caritate annonæ, ut sæpe ante fecerant, frumento suppeditato, levaverunt.
Calamitatem innocentium levare. Cic. pro Rosc. Amer. 7. Deinde a vobis, Judices, ut audaciam sceleri resistatis, innocentium calamitatem levetis, &c.
Cladem levare auctore. Ovid. 2. Met. 281.
Si placet hoc, meruique, quid ô tua fulmina cessant
Summe deûm? liceat periturae viribus ignis,
Igne perire tuo, cladem que auctore levare. Verba sunt Terræ ad Jovem.
Cruciatum levare. Cic. 7. Verr. 117. Ut levandi cruciatus sui gratia lictori pecunia daretur.
Cura aliquem levare. V. CURA.
Curas & sitim levare vino. Ovid. 12. Met. 156.
Cura levanda verbis. Ovid. 5. Fast. 237.
Dentes levare penna. Martial. lib. 14. 22. h. e. Purgare.
Dolorem levare alicujus. Cic. ad Brut. 9. Fungerer officio, quo tu functus es in meo luctu, teque per litteras consolarer, nisi scirem his remediis, quibus meum dolorem tune levasses, te in tuo non egere.
Facinus levare alicujus. Liv. 4. 17. pr. h. e. Excusare, & minus grave dicere.
Famem levare fronde & cæspitibus. Ovid. 14. Epist. 06.
Fœnus levare, & Fœnore levari. Liv. 6. 27. & 32. & 39.
Ictum serpentis levare, Sanare. Plin. lib. 7. cap. 2.
Injuriam levare. Cæs. 1. Bell. Civil. 9.
Inopiam levare. Cæs. 3. Bell. Civil. 48.
Invidia levari. Cic. 15. Att. 2. Balbum levari invidia per nos velle.
Invidiam levare. Vellei. 2. 31. 4. Sed interdum persona, ut exempla nocet, ita invidiam auget aut levat.
Laborem alicui levare. Virg. 1. Æn. 330.
— nostrumque leves quæcunque laborem. Ubi Servius; Leves, Levem facias.
Laborum, vel Labore levare aliquem. Plaut. Rud. 1. 4. 27.
Spes mea, ut me omnium jam laborum levas? Cic. 2. de Orat. 23. Adjungam etiam de memoria, ut Labore Crassum levem.
Membra levare quiete, Reficere. Ovid. de Rem. Amor. 206.
Metum alicui, vel Aliquem metu levare. Cic. 2. Tusc. 59. His levabat omnem vulnerum metum nobilitas mortis & gloria. Liv. 2. 22. Volscis levatis metu, &c.
Morbum alicui levare, pro Ægritudinem animi auferre. Plaut. Milit. 4. 6. 57. Levandum morbum mulieri video.
Nemus levandum fronde. Virg. 2. Georg. 400.
Obsidione levari. Virg. 10. Æn. 25.
Opinione aliqua aliquem levare. Cic. de Amicit. 74. Qui hac opinione non modo verbis, sed etiam opere levandi sunt. i. e. Deducendi ab ea opinione, quæ eis gravis est. Budæus.
Ora arida levare aqua. Ovid. de Rem. Amor. 230.
Partu levare aliquam dicitur Lucina. Ovid. 9. Met. 697.
Paupertatem alicui levare, pro Subvenire pauperi. Plaut. Epid. 4. 2. 29.
Plagam levare, vel infectas partes de arbore: h. e. Auferre tenuissimas partes quæ post recisuram remanserunt, ne insitioni noceant. Columel. lib. 5. cap. 11. Tum arborem fici detrunca, plagamque leva. Ibid. cap. 9. Sed forte in his locis legendum Lævare, ut idem sit quod Lævigare, hoc est plagam lævem facere, ne quid exter, asperumve emineat.
Promissa multa fidem levant. Hor. 2. Epist. 2. 10. h. e. Imminuunt. Multa promittentibus non habetur fides.
Se liberare, sive levare ære alieno. Cic. 6. Att. 2.
Sese infamia levare, Liberare. Cic. 5. Verr. 110. Potestas erat isti homini integro atque innocenti data, ut in Apronium quum animadvertisset, sese gravissima levaret infamia.
Sitim levare de fonte. Ovid. 15. Met. 322.
Sumptum levare. Ter. Heaut. 4. 4. 24.

Super

Digitized by Google

Superstitione levari. Cic. 1. de Fin. 63. Omnium autem rerum natura cognita, levamur superstitione, liberamur mortis metu.
Suspicionem levare, & a se removere. Cic. 5. Verr. 116. Tum iste homo innocens, qui illam suspicionem levare, atque ab se removere cuperet, recuperatores dicit se de cohorte sua daturum.
Tributum levare alicujus agri, Redditus illius capere. Ulpian. in l. Forma. §. Si vero D. de censibus.
Viam sermone levare. Virg. 8 Æn. 309. h. e. Minus molestum, & magis jucundum iter facere.
Vitium levare. Ovid. 17. Epist. 49.
Vitiis levari atque erroribus. Cic. 4. de Fin. 65. Qui virtuti studens, levantur vitiis, levantur erroribus. h. e. Liberantur.

Levans, antis. Partic. Hor. 2. Epist. 1. 140.
Agricolæ prisci, fortes, parvoque beati,
Condita post frumenta, levantes tempore festo
Corpus, & ipsum animum, spe finis dura ferentem.
Fomenta levantia vulnus. Idem Epod. 11. 25.

Levātus, a, um. Partic. [ἀρθεὶς] Liv. 21. 58. Et mox aqua levata vento, quum super gelida montium cacumina concreta esset, tantum nivosæ grandinis dejecit.
Nebula levata in nubes. Liv. 37. 41. pr.
Saxa levata vadis. Hor. Epod. 16. 26.
Compar. Gell. 17. 8. Quæ levatiora levioraque sunt. Al. Lævatiore.

Levātio, ōnis. f. [ἄρσις] Consolatio, sive quod Alleviationem vocant. Cic. 12. Att. 23. Levatio quædam est, si minus doloris, at officii debiti. Sic Levatio ægritudinis. Cic. 1. Tusc. 119.
Vitiorum levatio. Cic. 4. de Fin. 67. Levatio igitur vitiorum magna fit his qui habent ad virtutem progressionis aliquantum.

Levātor, ōris. m. Qui rem aliquam levat, quam non debet. Petron. cap. 140. extr. Unde plani autem, unde levatores viverent, &c. Al. Lavatores. V. not.

Levāmen, inis. n. [κούφισμα] Quod levat & minuit, aut tolerabilius malum aliquod facit, sive Consolatio. Cic. 12. Att. 16. Quod si esset aliquod levamen, id esset in te uno. Martial. lib. 6. 68.
Hic tibi curarum socius, blandumque levamen.
Omnis curæ casusque levamen. Virg. 3. Æn. 709.
Mite levamen. Ovid. 3. Epist. 62.

Levāmentum, i. n. [κούφισμα] Idem. Cic. 3. de Fin. 53. Nos autem non solum beatæ vitæ istam oblectationem videmus, sed etiam levamentum miseriarum. Plin. lib. 8. Epist. 19. Ad unicum doloris levamentum studia confugio.
Malorum levamenta. Tacit. 4. Ann. 8.
Modicum in præsens levamentum fuere. Tacit. 3. Ann. 28.
Uxorium levamentum. Tacit. 3. Ann. 34.
Præstare levamentum. Plin. lib. 30. cap. 3.
Esse levamento, Levare, & sublevare, aut exonerare. Cic. 12. Att. 43. Quod scies recte mi illam rem fore levamento, bene facis, quum id esse (mihi crede) perinde ut existimare tu non potes. V. not. ad loc.

Levamentārius, i. m. Qui levat naves. Theod. Cod. 13. 4. Si navicularius originalis levamentarius fuerit.

Levābilis, e. Cæl. Aurel. Acut. 3. 7. Levabilis & possibilis motus.

Levana, æ. f. Dea, quæ pueris de terra levandis præest. V. Augustin. de Civ. Dei 4. 11. Turneb. Advers. 4. 25. Rosini Antiquitat. Rom. 2. 19.

Levor, **Levus**. V. lævor, lævus.

Leuphana, [Λευφάνα] Germaniæ urbs apud Ptolem. Vulgo *Hanover*.

Leuson, i. n. [λεύσον Theophr.] Medulla in abiete. Plin. 16. 39.

Leutychides, is. m. [Λευτυχίδης] Vir Lacedæmonius, inimicus Demarathi, post cujus fugam constitutus fuit Spartanorum rex, ut scribit Herodot. lib. 6.

L E X

Lex, lēgis. f. [νόμος, θεσμὸς] Cic. 1. de Legib. 18. Lex est ratio summa insita in natura, quæ jubet ea quæ facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio, quum est in hominis mente confirmata & confecta, lex est. Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cujus ea vis sit ut recte facere jubeat, vetet delinquere: eamque rem illi Græco putant nomine suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a Legendo. Nam ut illi æquitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus, & proprium tamen utrumque legis est. Quod si ita recte dicitur (ut mihi plerumque videri solet) a lege ducendum est juris exordium. Ea est enim naturæ vis, ea mens ratioque prudentis, ea juris atque injuriæ regula. Sed quoniam in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit: & eam Legem, quæ scripto sancit quod vult, aut jubendo, aut vetando, ut vulgus, appellare. Hæc Cic.

Leges, In urbe Roma nec nisi a magistratibus, nec nisi comitiis ferebantur; sed, quia nec unus magistratus, nec una comitia erant, utrum ab uno, an ab omnibus magistratibus, & utrum unis, an omnibus comitiis ferrentur, aperiendum videtur. Ferebantur leges a magistratibus majoribus quatuor, uno minore: a majoribus, prætore, & consule, qui ordinarii magistratus erant: item a dictatore, & interrege, qui majores quidem, ordinarii tamen magistratus non erant: neque populi comitiis creabantur: censor autem, etsi erat inter majores magistratus, jus tamen ferendæ legis, aut habendorum comitiorum non habebat: minor magistratus, qui leges ferret, tribunus pleb. erat; nam ædiles curules, quæstores, ædiles pl. III viri capitales, III viri monetæ cudendæ, tribuni militum tam Rufuli, quam Comitiati, etsi magistratus erant, leges tamen non ferebant: legislatores autem vel tributis comitiis, vel centuriatis, vel etiam, ut in imperio mandando, & in adoptionibus, curiatis legem ferebant: si tributis, aut cum S. C. aut sine: si centuriatis, e S. C. semper: plus omnino dignitatis, atque auctoritatis in centuriatis, sed potestatis non minus erat in tributis: æque enim populus universus tenebatur iis legibus, quæ tributis comitiis ferebantur, atque iis, quæ centuriatis: idque sancitum esse lege a Q. Hortensio dictatore lata, Lælius Felix memoriæ prodidit: quum ante jura eo, quod statuisset plebs, patricii non tenerentur: non enim advocare patricios tribuni pl. neque ad eos referre ulla de re poterant: ita ne leges quidem propria, sed plebiscita dicebantur, quæ tribunis pl. ferentibus accepta erant. Hortensius, quæ rogata plebs sanxisset, ea pertinere ad omnes Quirites voluit: sive, ut jure plebem augeret, quum plebeius ipse esset: sive utili reip. consilio, quod in libera civitate dissimilem conditionem discordiæ semine putaret. Legem laturus magistratus, scribebat eam domi, & cum peritis consultabat, ne quid contra populi rem, aut voluntatem sanciret, ne forte pugnantia capita simul ferret, neve quid, quod vetus aliqua lex, si ferretur, inane infirmumque juberet esse, (etsi, quæ postea ferretur lex, superiores omnes, præter sacratas, abrogabat) ne curationem, potestatem, commodumve aliquod ipse sibi sua lege, aut collegis, cognatis, affinibus mandaret: quod leges duæ, Licinia, & Æbutia, fieri vetuerunt: contra quas leges fecit P. Clodius: tulit enim, quod in oratione pro domo traditum est, ut sibi Ciceronis ædes liceret possidere; etiam illud in scribenda lege cavebatur, ne pluribus de rebus, quæ non ejusdem generis viderentur, una rogatione ferretur: quod fieri quum lex Cæcilia & Didia vetabat, itaque a Clodio factum accusat Cicero pro Domo (50. & 53.) tum, faciendum non esse, indicat idem in legib. lib. 3. (11.) his verbis: Qui agent, Nun plus quam de singulis rebus consulunto. Nam, Consulunto, est, populum roganto; consulitur enim populus, quum lex rogatur: itaque in oratione pro Milon. 10. Nihil, inquit, de ejus morte populus consultus, nulla quæstio decreta a senatu est; & pro domo sua: (53.) Si populus de ista re consultus esset; & Festus: Rogatio est quum populus consulitur. Addebatur illa exceptio, ut, si quid jus non esset rogari, ne esset rogatum; quod in oratione pro domo notavimus (106.) item: si quid contra alias leges ejus legis ergo latum esset, ut ei, qui eam legem rogasset, impune esset. quod fuisse translatitium, hoc est, scribi solitum in omnibus legibus, tradit Cic. 3. Att. Ep. (23.) Hæc igitur, quæ proposui, quasi legitima a bonis viris in ferenda lege omnia cavebantur; sed, ubi rationem vicit libido, spreta bonorum consuetudine, nihil præter suam potentiam, & utilitatem in lege spectarunt; ideo sæpe leges Clodii, aut Vatinii, alienas a more majorum, acerbe reprehensas a Tullio videmus. Scripta lege, legislator bene de republica sentiens, ante quam eam promulgaret, referebat ad senatum, ut, quo plus ponderis majoremque vim lex haberet, de senatus eam sententia ferret; popularis vero, ac seditiosus magistratus sæpe, prætermissa senatus auctoritate, aut etiam contra senatus auctoritatem, legem rogabat. Promulgabatur deinde lex, id est, In publico ponebatur; est enim Promulgare, ut ait Festus, quasi Provulgare; id autem & fiebat, ut inspiceret qui vellet, inspectam consideraret; non solum, ut intercedi posset ante quam ferretur, verum etiam, ut aliquanto ante statuere cuivis liceret, utrum, quum ferretur, antiquanda, an accipienda lex esset; adde etiam illud, ut quivis monere legislatorem posset vel de corrigenda, vel omnino de non ferenda lege. Spatium autem promulgationis, ut ex Dionysio, & aliis patet, quacunque de re ferretur lex, erat trinundinum, id est per trinas nundinas, quum enim nundinarum caussa ex agris in urbem cives convenirent, per trinundinum leges patere, ut a rustica plebe ter legi cognoscique possent, voluerunt; quod quum M. Antonius non servasset, invehitur in eum Cicero Philipp. 5. 8. his verbis: Ubi lex Cæcilia, & Didia? ubi promulgatio trinundinum? & Idem pro domo sua: (41.) Hora fortasse sexta diei questus sum in judicio, quum C. Antonium collegam meum defenderem, quædam de rep. quæ mihi visa sunt ad illius miseri caussam pertinere, hæc homines improbi ad quosdam viros fortes longe aliter, atque a me dicta erant, detulerunt; hora nona illo ipso die tu es adoptatus, si, quod in ceteris legibus trinum nundinum esse oportet, id in adoptione satis est trium esse horarum: nihil reprehendo; sin eadem observanda sunt, ut decrevit senatus M. Drusi legibus, quæ contra legem Cæciliam & Didiam latæ essent, populum non teneri: jam intelligis, omni genere juris, quod in sacris, quod in auspiciis, quod in legibus sit, te tribunum pl. non fuisse. Neque vero trinundinum ita interpretor, ut, ipso tertiarum nundinarum die latas esse leges existimem: quum & Macrob. lib. 1. Sat. (cap. 16.) Comitia nundinis haberi non potuisse, neque concionem advocare, id est cum populo agere, licuisse, veterum testimonio probet: & Festus, nundinas non solum inter ferias, sed etiam inter nefastos dies apud antiquos fuisse dicat; inter ferias, ne cum populo agi liceret, inter nefastos dies, ne lege. Nundinas, inquit, feriatum diem esse voluerunt antiqui, quo rustici mercandi vendendique caussa in urbem convenirent, eumque nefastum, ne, si liceret cum populo agi, interpellarentur nundinatores. Aliud autem erat, Cum populo agere, aliud, Lege agere: cum populo agere, populum, est, ad consilium, aut concilia vocare, ut ait Fest. lege agere, jus experiri, in judicio contendere. lib. etiam 4. ad Att. (Ep. 3.) per duos nundinarum dies neque comitia esse habita, neque concionem ullam, his verbis Cicero declarat: Ante a. cal. nundinæ, concio biduo nulla. Trinundinum igitur in eam sententiam dictum accipio, ut inter eum diem, quo promulgata lex erat, & eum, quo deinde ferretur, trinæ nundinæ intercederent, quo & sæpius, & a pluribus, urbem mercandi vendendique caussa visentibus, promulgata lex cognosci posset. Post tertias nundinas, magistratus in eum locum, ubi legem laturus erat, sive in forum, sive in campum Martium, populum convocabat; ibi quum legem præco, subjiciente scriba, recitasset, tum, (forte etiam in toto trinundino, quotiescunque populus coisset, vel suadebant legem, vel dissuadebant: sed, maxime, ac vehementer fieri solitum quo die ferenda lex erat, consentaneum est) primum quidem is, qui legem promulgaret, populo suadebat, ut rogationem acciperet; sed post eum alii, non privati modo, quibus ab aliquo magistratu concio daretur, (nam alioqui concionandi potestas privatis non erat) verum etiam quandoque magistratus, pro suo quisque sensu, vel suadebant, vel dissuadebant; suasorem rogationis eum, qui rogabat, fuisse, ita verisimile est, ut exemplis, quæ multæ suppetunt, mihi esse utendum in re minime dubia non existimem; quod autem minus verisimile est, ut aliquis ejus rogationis, quam ferret, ipse dissuasor fuerit, id nisi testimoniis probem, credibile non erit; atque hoc tum fiebat, quum magistratus non e sua, sed e senatus sententia rogationem ferebat; neque enim prohibebatur dissuadere ad populum, quod non probaverat in senatu. Pisonis consulis exemplum habemus in epistola, Vereor. ad Att. lib. 1. (14.) Piso, inquit, consul, lator rogationis, idem erat dissuasor; quod Attico, ut novum & iniquum scripsit Cicero, quum suadere suas rogationes reliqui solerent; unde illud Attici ad Ciceronem lib. 2. de legibus (24.) Suade igitur, si placet, istam ipsam legem, ut ego, Uti rogas, possim edicere. loquitur enim Atticus cum Cicerone, ut cum magistratu legem rogante; & quem-

Digitized by Google

quemadmodum in eo libro personam Cicero sustinet magistratus legem rogantis, quod proxima superiora verba declarant, (23.) Si quæ forte leges a me hodie rogabuntur, quæ non sint in nostra rep. nec fuerint, tamen erant fere in more majorum, qui tum ut lex valebat: sic Atticus civem agit de ipsa lege suffragium ferentem; quod indicat illud: Ut ego, Uti rogas, possim edicere; refert enim modum illum tabellarum, quibus sciscebatur lex: quæ his duabus erant litteris signatæ, V. R. id est, uti rogas: quum eæ, quibus lex rejiciebatur, una littera A essent inscriptæ: quæ valebat, Antiquo, hoc est, nihil novari volo, antiqua probo. Privatus legem Cinciam de donis & muneribus Q. Fabius Maximus suasit, Ogulniam de sacerdotiis P. Decius Mus, Voconiam de hæreditatibus M. Cato ille Censorius, Corneliam de reditu Ciceronis Cn. Pompeius. Nec vero, qui privati item leges dissuaserint, invenire non facile est; exemplum habemus in oratione pro lege Manilia (c. 17.) Q. Hortensii: in libro de Amicitia (c. 25.) C. Lælii, & minoris Africani. Maniliam legem, de bello Mithridatico Cn. Pompeio extra ordinem mandando, dissuasit Hortensius: Papiriam, de tribunis pl. reficiendis, Lælius, & Africanus, atque hanc ipsam consuetudinem, ut privati legem suaderent, aut dissuaderent, indicat Livius libro 45. (cap. 21.) his verbis: Ita traditum erat, ne quis prius intercederet legi, quam privatis suadendi dissuadendique potestas facta esset: quo melius aut commoda legis aperirentur, aut vitia, quo persæpe evenit, ut aut ii qui ad intercedendum venerant, desisterent: aut intercederent, qui non professi essent se intercessuros; & eodem libro infra (cap. 36. pr.) Quum in Capitolio rogationem eam Ti. Sempronius ferre vellet, & privatis lege dicendi locus esset, neque ad suadendum, ut in re minime dubia, quisquam procederet: Ser. Galba repente processit. item Cicero in oratione pro C. Cornelio, cujus extant reliquiæ quædam, cum Asconii commentariis editæ, (p. 1790. Vesburg.) Est, inquit, jus vetandi, dum privati dicunt, dum tabellæ diribentur, dum sitella defertur, dum æquantur sortes, dum sortitio fit. quibus in locis quum & Livius & Cicero de solis privatis meminerint, non tamen eam potestatem solis privatis fuisse debemus existimare. partem enim pro toto posuerunt: quia privati & sæpius, & plures, quam magistratus, aut pro lege, aut contra legem dicere solerent. Magistratuum porro vel suadentium vel dissuadentium legem exempla habemus hæc; M. Porcius Cato, ille sapiens, prætor Liciniam de cooptatione sacerdotum ad populum transferenda dissuasit. legem Maniliam prætor Cicero luculenta, quæ extat, oratione suasit: Agrariam Rulli iis, quæ extant, orationibus consul idem dissuasit. Verum hæc, quæ paulo longius, ut illustriora fierent, produximus, paucis admodum verbis libro de Legib. 3. (11.) Cicero comprehendit. Populum, inquit, docento, doceri a magistratibus privatisque patiuntor. in quo significatur, ut ipsi magistratus, qui legem ferrent, doceant, hoc est de ipsa lege dicant, & dicere alios quoque tum magistratus, tum privatos patiantur. Infra vero, eodem libro (43.) quum dixit, De promulgatione, de singulis rebus, de privatis, de magistratibus audiendis; privatos posuit ante magistratus, quum supra primum magistratus, deinde privatos nominasset. quod si ad veritatem ordo referatur, prius nominari privatos, deinde magistratus oportuit. prior enim privatis locus in suadenda dissuadendave lege ideo datus est, ne, si eos, qui magistratum gerebant, ante audissent, ab iis dissentire non auderent. idque Dio historiæ suæ libro 39. scriptum reliquit. quos autem suadere, aut dissuadere leges solitos fuisse diximus, eos in oratione pro Flacco (15.) Legis auctores Cicero appellat: quum auctores intelligat vel accipiendæ legis, vel antiquandæ. Hæc de suadentibus dissuadentibusque legem: nunc de loco, unde suaderent aut dissuaderent. Nemo ad populum, nisi de loco superiore, concionabatur, sive is privatus esset, sive magistratum administraret. id autem ob eam caussam, quo longius a stantibus in concione tum exaudiri vox, tum intelligi verba possent: concionabantur igitur, si in foro, de Rostris, quæ ad Comitium fuisse, prope juncta curiæ, Pedianus ait: (in Enarr. or. pro Mil. 12.) si in campo Martio, vel alibi, de suggestu, aut editiore aliquo loco. concionari autem magistratibus, pro ea, quam habebant, potestate, omnibus licebat: privatis, quod jam diximus, nisi concionem, id est concionandi potestatem, a magistratu aliquo acciperent, non licebat. & quia sæpius in foro, ubi Rostra fuisse diximus, quam in campo, leges ferebantur: ideo sæpius pro Rostris, quam in campo conciones habebantur. multo enim plures tributis comitiis, quæ, legum quidem caussa, in foro, interdum & in Capitolio habebantur, quam centuriatis, quæ in campo, latas esse constat, quum tribuni pl. qui comitia tributa, non centuriata, habebant, facillime ad leges rogandas adducerentur, quippe qui leges non ferrent ex senatus auctoritate: quod necesse erat de legibus centuriatis. Quum suaserant, dissuaserantve legem primo loco magistratus, qui legem ferebat, secundo privati, tertio reliqui magistratus, tum præsentibus sacerdotibus, ut scribit Dionysius, & divina exponentibus, sitella, quam nominat Pedianus, deferebatur: in quam sive tribuum, si tributis comitiis lex ferretur, sive centuriarum, si centuriatis, nomina conjiciebantur: deinde, sortibus æquatis, hoc est, ita agitata sitella, ne qua sors subsultaret, atque exiliret, sed pariter omnes æquatæ jacerent, sortitio fiebat: quæque prima vel tribus, vel centuria, quæ secunda, quæ tertia de sitella exisset, eundem, quem sors dederat, in suffragio ferendo locum atque ordinem tenebat. hæc dum agerentur, si quis tribunus pl. legi vellet intercedere, locus erat nonnunquam autem ante suasionem dissuasionemque legis intercessionem fuisse, declarant illa proxime recitata, quæ Livius lib. 45. (cap. 21.) Cicero in oratione pro C. Cornelio tradiderunt.

Et quoniam de intercessione, quæ legem impediebat, mentionem fecimus: (neque enim legi tantum, verum & senatus consultis, & prætorum decretis, aut judiciis intercessum esse, animadvertimus) omnibus de caussis, quæ, quo minus promulgata lex perferri posset, impedimento fuerunt, dicendum nobis est. Hæ quinque traduntur: Prima, intercessio, quum tribuni pl. quorum proprie intercedendi jus erat, edita voce illa, Veto, de qua meminit Livius, (6. 35. extr.) intercedebant: cujus generis exempla suppetunt. Altera, quum is, qui promulgaret, vel amicorum precibus adductus, vel senatus auctoritate commotus, vel ipse sua sponte consilium mutabat: quod C. Manilius, & L. Cæcilius, uterque tribunus pl. diversis temporibus fecerunt, ille in lege de libertinorum suffragiis, hic in ea, quam de minuenda ambitus pœna promulgavit. Tertia ratio fuit, quum, neque intercedente tribuno, neque eo, qui promulgaverat, consilium mutante, Comitiales dies, id est eos, quibus agi cum populo licebat, consul eximebat, vel Supplicationibus decernendis, vel Feriis indicendis, non solum iis, quæ Latinæ dicebantur, quas indicere soli consules poterant, sed etiam iis, quæ Imperativæ, quas non modo consulibus, verum etiam prætoribus ipsorum arbitrio licebat imperare. quo genere usum esse Marcellinum consulem, ut C. Catonis tribuni pl. legibus obsisteret, videmus in epistola, Placiturum, (9.) lib. 2. ad Quintum fratrem. Quartam caussam, quæ & ipsa comitiis, quacunque de re haberentur, impedimento esset, Obnuntiationem inveni: quam omnes plane magistratus, ut ego arbitror, habebant. nam, quod oratione secunda in Antonium ita legitur: (81.) Nos nuntiationem solum habemus, consules, & reliqui magistratus spectionem: duas dictiones, Nuntiationem, & Spectionem, alteram alterius sedem occupasse, facile crediderim: ut augures spectionem duntaxat habuerint, magistratus si modo augures essent, ut erat Antonius, idem consul & augur, simul cum spectione etiam nuntiationem, hoc est obnuntiationem. idque cum ad ipsam Ciceronis sententiam magis quadrare, qui diligenter animum intenderit, intelliget: tum Festus Pompeius ita esse, depravatis ille quidem verbis, satis tamen aperte significat in dictione Spectio, legamus igitur in ea oratione sic: Nos enim spectionem solum habemus, consules & reliqui magistratus etiam nuntiationem ut augures intelligat, quum, Nos, dicit: erat enim ipse augur: quum vero, Consules, subjicit, in eo notat Antonii consulis inscitiam, qui se id augurtus jure posse diceret, quod, quia consulatum gerebat, multo facilius poterat. præterea, ut de magistratibus obnuntiantibus, ita de auguribus de cælo servantibus haud parum sæpe legimus; quod quidem spectionem significat: quæ tolleretur, si verum illud esset, Nos nuntiationem solum habemus. Quod si quis dixerit, ideo verum esse, nuntiationem solum habuisse augures, quia spectionem, nisi jussi a magistratibus, non haberent: facile refelletur. nam si augurum spectio non est, quia pendet a magistratuum voluntate: ne nuntiatio quidem erit, quia pendet a spectione qui enim esse potest nuntiatio, nisi spectio antecedat? præterea, si spectionem augur non habet, nisi jubente magistratu: ne nuntiationem quidem habet, nisi eodem volente. neutram igitur habebit: quandoquidem non ipsius, sed magistratus in utraque potestas est. quomodo igitur consistit illud, Nos nuntiationem solum habemus: sive nuntiationem pro renuntiatione, sive pro obnuntiatione accipias? Quinta impediendi ratio fuit, quum de cælo vel fulgebat, vel tonabat; erat enim in augurum disciplina, ut, Jove fulgente, tonante, comitia dimitterentur: quo genere impedimenti Pompeius Magnus in secundo consulatu, ne M. Cato prætor crearetur, comitia dissolvit.

Redeo ad institutum. Sortitione tribuum aut centuriarum facta, dicebat is, qui legem ferebat: Si vobis videtur, discedite Quirites. de quo Pediani verba subscribam (Pro C. Corn. l. c.) Quum, inquit, id solum superest, ut populus sententiam ferat, jubet unumquemque is, qui fert legem, discedere, quod verbum non hoc significat, quod in communi consuetudine est, de eo loco, ubi lex fertur, sed in suam quisque tribum discedat, in qua est suffragium laturus populus enim confusus, ut semper alias, ita & in concione. Livius autem libro 8. (cap. 56.) ubi de lege Lectoria loquitur, Consul, inquit, Appius, negare jus esse tribuno in quenquam, nisi in plebeium; non enim populi, sed plebis eum magistratum esse, nec illum ipsum summovere pro imperio posse more majorum: quia ita dicitur: Si vobis videtur, discedite Quirites. ubi Discedite, dictum apparet, ad suffragia ferenda. libro vero 3. (cap. 11.) ubi de Terentilla lege agit, idem significat, quum ait: quemadmodum se tribuni gessissent in prohibendo delectu, sic patres, in lege, quæ per omnes comitiales dies ferebatur, impedienda gerebant. initium erat rixæ, quum discedere populum jussissent tribuni: quod patres se summoveri haud sinebant. Quum igitur, de concione jussi discedere, in suam quisque tribum, aut centuriam abiisset, privatos homines invenio, qui de lege laborarent, non modo populum, ut legem acciperet, ante lata suffragia rogasse, verum etiam, ne quid fallaciæ committeretur; ipsos aut tabellas distribuisse, aut distribuentibus alus præfuisse. idque, Diribere, proprio vocabulo dicebatur quod muneris quia fere obiri curarique ab iis solebat, qui neque ætate graves, neque gestis honoribus insignes admodum essent, id sibi & a senibus, & a dignitate præstantibus præcipue contigisse, gloriose commemorat Cicero in Pison. 36. Hoc, inquit, certe videri, quod indicant tabellæ publicæ, vos rogatores, vos diribitores, vos custodes fuisse tabellarum: & quod in honoribus vestrorum propinquorum non facitis, vel ætatis excusatione, vel honoris, id in salute mea, nullo rogante, vos vestra sponte fecistis. eodemque verbo eadem de re usus est in oratione Post reditum in senatu. Nec dubito, quin legendum sit, Diribeantur, non Diripiantur, in ea in Pison. 96 in eo loco, An exspectas, dum de te 75. tabellæ diripiantur? Plinius quoque libro 36. cap. 25. hoc verbum usurpavit. Hic est, inquit, ille domitor orbis populus, qui gentes & regna diribet. Cistis autem suffragiorum custodiendis certos homines in comitiis præfuisse, qui Nongenti sint appellati, idem Plinius libro 33. cap. 2. scriptum reliquit. Tabellis distributis, primo loco ea tribus, aut centuria suffragium ferebat, quæ omnium tribuum, aut centuriarum nominibus in sortem conjectis, prima de sitella, de qua jam diximus, sorte exierat: eaque Prærogativa dicebatur, quia prima rogaretur a magistratu, qui comitia habebat. At in prima tribu, aut centuria quis primus? videlicet is, quem magistratus legem ferens deligebat: deligebat autem, quem & dignitate præstare, & rogationi suæ præter ceteros favere judicabat. utrumque cognoscitur in oratione pro Plancio: (35.) in qua ita scriptum est. Nam quod primus scivit legem de publicanis, tum, quum vir amplissimus consul id illi ordini per populum dedit, quod per senatum, si licuisset, dedisset: si in eo crimen est, quia suffragium tulit, quis non tulit publicanus? si, quia primus scivit: utrum id sortis esse vis, an ejus qui illam legem ferebat? si sortis, nullum crimen est in casu: si consulis, splendor etiam Plancii, hunc ab summo viro principem ordinis judicatum. quo constat, idem primum Plancium ad suffragium ferendum a Cæsare consule lectum esse, quia primus ordinis equestris judicaretur. quod ipsum confirmant illa pro domo sua: (79.) Consulari homini P. Clodius eversa repub. civitatem adimere potuit, concilio advocato, conductis operis non solum egentium, sed etiam servorum, Sedulio principe? dixit enim, Sedulio principe, pro, primo omnium suffragium ferente. quod apertius proxime ostendit, quum ait: (80.) Sin autem is primus scivit. Erat enim quodammodo legis ornamentum, quum is eam sciscebat primus, cujus in civitate

civitate non levis esset auctoritas. quod etsi satis clare indicant ea, quæ ex oratione pro Plancio recitavimus: tamen in hac ipsa pro domo sua idem fit illustrius. subjungit enim post ea, quæ proxime ad exemplum attuli, non magno intervallo: Tu hujus, ut acta tui præclari tribunatus hominis dignitate honestes, auctoritatem amplecteris. quasi Clodius Sedulii, tanquam clari hominis, nomen publicis in tabulis ad legem honestandam scripsisset, aut fortasse etiam in æs simul cum ipsa lege incidisset. Quum igitur ab eo, quem magistratus ipse primum delegisset, deincepsque ab aliis ejusdem tribus, aut centuriæ perlata suffragia erant, tum suffragiis in utramque sententiam dinumeratis, &, quomodo veteres loquebantur, diremptis, numeroque eorum punctis notato, ejus tribus, aut centuriæ voluntas cognoscebatur, eaque a præcone renuntiabatur, &, eadem in reliquis tribubus aut centuriis ratione servata, ex majore tribuum centuriarumve numero vel antiquabatur, vel sciscebatur lex. ac de antiquata quidem lege nihil est dicendum. scitam autem, atque acceptam, omnium civium jurejurando confirmari solitam legimus. itaque Q. Metellus, ille Numidicus, ne in legem Saturnini per vim latam juraret, in exilium abire maluit, sibique potius de patria, quam de sententia, decedendum putavit. quem anno post 43. imitatus non est M. Cato, is, quem Uticensem historici nominant: qui quum leges P. Clodii nullo neque jure, neque more rogatas putaret, in eas tamen juravit, consilio usus optimo, ut Cicero ait in oratione pro Sextio. (61.) nam ab eo, quod omnino ne fiat, fieri non potest, cum periculo dissentire, temeritatis videtur esse. Post jusjurandum, in æs lex incidebatur: quod indicat Livius libro 3. (cap. 57. extr.) his verbis: Prius quam in urbem consules egrederentur, leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in æs incisas in publico proposuerunt. quod ipsum lib. 10. Dionysius confirmat, & Cicero in oratione 3. in Catilinam, (19.) Memoria tenetis, inquit, Cotta & Torquato coss. complures in Capitolio turres de cælo esse percussas: quum & simulacra deorum immortalium depulsa sunt, & statuæ veterum hominum dejectæ, & legum æra liquefacta. quod ipsum versibus deinde persecutus est in secundo de consulatu suo, ut libro 1. & 2. de divinatione patet. eandem consuetudinem confirmant illa, quæ in 1. Philippica (25.) scripta sunt. Forum sepietur: omnes claudentur aditus: armati in præsidiis multis in locis collocabuntur. quid tum? quod erit ita gestum, id lex erit, & in æs incidi jubebitis? quod etiam non multo ante dixerat: (16.) Quæ ille in æs incidit, in quo populi jussa perpetuasque leges esse voluit, pro nihilo habebuntur? exemplis non egemus. sed unum Suetonii, quod in C. Cæsaris vita (cap. 28.) legimus, quod apertam rem multo etiam illustrius ostendit, apponemus: Marcus, inquit, Claudius Marcellus consul, edicto præfatus, de summa se rep. acturum, retulit ad senatum, ut ei succederetur ante tempus: quoniam, bello confecto, pax esset, ac dimitti deberet victor exercitus: & ne absentis ratio comitiis haberetur, quando nec plebiscito Pompeius postea obrogasset. acciderat autem, ut is, legem de jure magistratuum ferens, eo capite, quo a petitione honorum absentes summovebat, ne Cæsarem quidem exciperet per oblivionem: ac mox, lege jam in æs incisa, & in ærarium condita, corrigeret errorem. Ne illud quidem prætermittam, non in tabulis modo æneis, sed etiam in columnis incisas esse leges. de tabulis dubium non est: quas etiam aliquot in hunc usque diem servatas ipsi vidimus. de columnis autem Cicero pro Balbo 53. sic: Cum Latinis omnibus fœdus ictum Sp. Cassio, Postumo Cominio coss. quis ignorat? quod quidem nuper in columna ænea meminimus post Rostra incisum & perscriptum fuisse. qua ipsa de re Livius lib. 2. (cap. 33. extr.) sic: Tantum sua laude obstitit famæ consulis Marcius, ut, nisi fœdus cum Latinis, columna ænea insculptum, monimento esset, ab Sp. Cassio uno, quia collega abfuerat, ictum, Posthumum bellum gessisse cum Volscis, memoria cessisset. & Varro, ut apud Macrobium (lib. 1. Sat. cap. 13. extr.) legimus, antiquissimam legem in columna ænea scripsit incisam fuisse, cui mentio, intercalaris adscriberetur. nec deest Dionis in historia testimonium, qui lib. 41. columnas, quibus incisæ leges legerentur, de cælo tactas memoriæ prodidit. Scripta jam lege, promulgata, perlata, in æs incisa, (his enim quasi gradibus ad id, quod in lege ultimum, ac summum est, pervenimus) unum restat, ut, ubi custodiendæ reponerentur, ostendamus. Scire igitur oportet, non eandem legum omnium fuisse rationem, sed aliquot, maximeque tabulis [an Columnis?] æneis incisas, in publico proponi solitas, ut oculis civium paterent: quod exempla demonstrant. quæ vero æneas in tabulas essent incisæ, eas ad ærarium delatas, quod scilicet & S. C. ibi cum publicis pecuniis, omniumque publicarum rationum libris condita asservabantur. erat autem ærarium in Saturni Opisque templo: templum autem in vico Jugario, ad Capitolii radices: unde septies millies HS, e Cæsare dictatore depositum, post illius interitum M. Antonius consul abstulit. etsi tantum Opis in Philippica 1. (17.) & 2. (35.) ubi hac de re Cicero loquitur, mentio fit: puto, quod duabus cellis simulacra Opis & Saturni separatim dedicata colerentur, & ad Opis cellam propius, quam ad Saturni, eam pecuniam Cæsar locasset. primis tamen reip. temporibus legem Juliam in templo Dianæ quod in Aventino monte fuit, repositam esse, legimus in historia Dionysii. Quæ ad rationem perferendæ legis attinerant, quæ fere ponderis alicujus esse viderentur, omnia, ut arbitramur, persecuti sumus. Perlatæ vero legis quæ vis esset, primum utrum maxima: deinde, si maxima, utrum perpetua, brevi disseremus. Erat in lege summa vis, non solum, quia, quod erat lege sancitum, eo Quirites omnes tenebantur: quod tribus legibus, una consulari Valeria Horatia, duabus dictatoriis, Publilia, & Hortensia, cautum est, (paucas tamen excipio, quibus non omnes plane cives obstringebantur, quo de genere fuisse legem de Repetundis, animadverti: lata enim est post illas tres, consularem unam, dictatorias duas, a nobis proxime nominatas: & quodcunque postremum populus jussit, id jus ratumque esse e XII. tab. lege sancitum est) verum etiam, quia, non, ut prætoris edictum, item lex annuo spatio terminabatur, sed vigebat usque dum alia lege abrogaretur. abrogari vero omnes licuit, præter sacratas: quæ violatæ sæpe, abrogatæ nunquam sunt. abroganti vero non eadem, quæ violanti legem, pœna sancitur. ceteræ leges & abrogari omnes potuerunt, & abrogatæ multæ sunt. tametsi nulla lata lex est, quæ ipsa se contra abrogationem quasi sanctimonia sepimento non munierit, gravi pœna, multave ei, qui abrogasset, irrogata. at multi multas abrogaverunt, neque tamen ullam propterea subiere pœnam. Dixi jam, plus fuisse potestatis in eo, quod postremum populus jussisset, quam in eo, quod antea jusserat: id lege XII. tab. sancitum esse. jussum autem populi & suffragia fuerunt, quibus abrogabantur leges. itaque non quid antea populo placuisset, sed quid ei postremum placeret, spectari solebat. fecit autem in hoc genere populus non semper e rep. nam quemadmodum sæpe malas leges bonus populus, sic interdum bonas malus abrogavit. a senatu vero nunquam lex ulla, nisi reip. caussa, sublata est, ut, cum Apuleiæ, Mario consule referente, S. C. damnatæ sunt, quod ab hoste reipub. L. Apuleio Saturnino rogatæ essent: aut, cum Liviæ consilio Philippi consulis sublatæ, quia contra auspicia, quæ servari lex Ælia jubebat, a M. Livio Druso latæ judicarentur. erant enim quatuor omnino genera, (ut ipsa fere Ciceronis verba usurpem, quæ sunt in oratione pro C. Cornelio) quibus per senatum more majorum statueretur aliquid de legibus: unum hujusmodi, placere legem abrogari, ut Q. Cæcilio, M. Junio coss. quæ leges rem militarem impedirent, ut abrogarentur. atque hoc genere non abrogabat legem senatus, (nam abrogare propria populi dicebatur) sed, ut abrogaretur, statuebat. Alterum genus erat: quæ lex lata esse diceretur, ea non videri populum teneri, ut L. Marcio, Sex. Julio coss. de legibus Liviis: quæ ut uno S. C. tollerentur, Philippus consul, Livii inimicus, obtinuit a senatu. (Cic. 2. de Legib. 31.) ideo autem, hujusmodi legibus non videri populum teneri, senatus decernebat, quia, contra auspicia latas esse, augures monuissent. tanta Romæ fuit in auguribus auctoritas: de quibus lib. 2. de Legibus (31.) hæc a Cicerone scripta legimus. Quid religiosius, quam cum populo, cum plebe agendi jus aut dare, aut non dare? quid, legem, si non jure rogata est, tollere? Tertium, de legum rogationibus. quo de genere persæpe S. C. fiunt, ut de lege Calpurnia, de ambitu, quæ derogaretur. Quartum genus, quod ea Ciceronis oratio mutila admodum est, neque in ipsa, neque in Pediano interprete, ac ne alibi quidem, quod sciam, invenitur. me tamen in eam partem conjectura ducit, ut existimem, quum aliquem senatus hostem judicaret, simul, ut ejus quoque leges, quæ quidem adversus remp. essent, tollerentur, eodem S. C. aut alio, proxime facto judicasse. quarum enim maxime legum caussa perniciosus patriæ civis damnatus sit, & a rep. remotus, eas ipsas leges in rep. non hæsisse, sed abjectas in loco esse, etiam si ab historia non prodatur, veri tamen simillimum est. quale fuit, quod de legibus Saturnini, proxime, & de legibus M. Antonii traditum est. postremum illud est, quum, verbo quidem, neque a senatu, neque a populo, tacito autem omnium consensu per desuetudinem leges abrogabantur. id quod & Julianus Jurisconsultus notavit. (l. 32. D. de Legib. SCtis.) Agamus nunc de loco ferendæ legis. is erat interdum Prata Flaminia, qui postea circus Flaminius dictus est, interdum etiam lucus Petelinus, quandoque Capitolium, sed plerumque forum, aut campus Martius. de Pratis Flaminiis, luco Petelino, Capitolio, Livius (V. 3, 54, & 63. 6, 20.) testis est. de foro, declarant illa pro C. Rabirio Postumo: (18.) Si lex ferretur, convolaretis ad Rostra. erant enim Rostra in foro. dixit autem, Convolaretis ad Rostra, quum hoc subintelligeret, ut inde legem dissuaderetis. & aperte in oratione 1. (25.) in Antonium, & in 5. (8.) & pro domo: & ubi non? de campo, inde constat, quod, quum leges centuriatis comitiis sæpe latæ sint, centuriata porro comitia in campo esse habita, omnes historiæ narrent: manifeste sequitur, ut leges centuriatis comitiis latæ, in campo latæ sint. Hic oritur alia consideratio, locone sacro an profano ferretur lex. sacro potius, quam profano, crediderim: primum, quod in Rostris, qui locus erat auguratus, templumque dicebatur, sæpe a magistratu ferretur: itaque pro Sextio, (75.) Princeps, inquit, rogationis Q. Fabricius templum aliquanto ante lucem occupavit. occuparat enim ut legem ferret. quod illa verba pro Milone (38.) declarant: Potuitne Q. Fabricio, viro optimo, quum de reditu meo legem ferret, pulso? Occuparat autem Rostra, non templum alicui deo sacrum; quod ipse Cicero declarat infra, in eadem pro Sextio subjungens, Tribunos pl. ferro e Rostris a Clodio pulsos, Fabricium intelligens. sed clarissime in Vatinium (24.) his verbis: Cum L. Vectium &c. indicem in Rostris, in illo, inquam, augurato templo ac loco collocaris. & Livius lib. 8. (14. extr.) Naves, inquit, Antiatium partim in navalia Romæ subductæ, partim incensæ: Rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornari placuit: Rostraque id templum appellatum. Altera est ratio, quod leges a P. Clodio tribuno pl. in templo Castoris latas invenio, quod indicat illud in Pisonem: (21.) Eodem in templo, eodem & loci vestigio & temporis, arbitria non mei solum, sed patriæ funeris abstulisti. Nam illud, eodem in templo, ego sic interpretor: Quo in templo legem de mea pernicie tulerat Clodius, eodem in templo de Macedonia tibi tradenda statim legem tulit: quam tu provinciam ad arbitrium tuum pro meo funere, quod idem funus patriæ fuit, ipse pactus eras. itaque provinciam lege traditam, quasi præmium a Clodio debitum, abstulisti. Et apertius in oratione pro domo sua: (54.) Quum arma, inquit, in ædem Castoris comportabas, nihil aliud, nisi, uti ne quid per vim agi posset, machinabare. In libro autem (2.) de Inventione, (52.) Flaminium, inquit, eum, qui consul temp. mala gessit bello Punico secundo, legem agrariam per seditionem ad populum ferentem, pater suus de templo deduxit: accersitur majestatis. & apud Livium, ante quam Rostra in foro exstructa essent, de tribunis pl. legum rogandarum caussa in templum coeuntibus, non semel mentionem fieri videmus. Ferebat ergo magistratus legem in templo: ferebat suffragia de lege populus circa templum. locum enim tantæ multitudini ullo in templo fuisse, credibile non est. cum vero lex a magistratu ferretur, eodem in templo alios quoque magistratus affuisse, eos nimirum, qui cum magistratu legem ferente consentirent, legimus in oratione in Vatinium: (18.) Quæ quidem leges, inquit, anno post, sedentibus in templo duobus non consulibus, sed proditoribus hujus civitatis, ac pestibus, una cum auspiciis, cum intercessionibus, cum omni jure publico conflagraverunt. Ostendi latam in templo legem, quum in foro ferebatur, hoc est tributis comitiis. quid quum in campo centuriatis: tum in templis deorum non existimo, quæ in campo nulla fuisse legimus: quo tamen in loco a magistratu ferretur, eum locum ante inauguratum fuisse crediderim. nam si tributis comitiis semper in templo, cur centuriatis, quæ majorum rerum caussa habebantur, profano in loco lex ferretur? sed fortasse videri possit infirma conjectura. addamus exemplum, ut dubia res testimonio probetur. Livius lib. 3. (20.) Tribuni, inquit, ut impediendæ rei nulla spes erat, de proferendo exercitu agere, eo magis, quod, & augures jussos adesse ad lacum Regillum fama exierat, locumque inaugurari, ubi auspicato cum populo agi posset: ut, quidquid Romæ vi tribunicia ro-

gatum

Digitized by Google

gatum esset, id comitiis ibi abrogaretur. Inter leges autem, quæ in foro, & eas, quæ in campo ferrentur, dixi jam hoc interfuisse, quod in foro tributis comitiis ferrentur, in campo centuriatis: nunc adjungo, primum illud. Centuriatis comitiis eas esse latas, quæ e S. C. ferebantur: deinde illud; quæ in centuriatis comitiis ferrentur, eas, si e S. C. non ferrentur, patribus quidem auctoribus semper esse latas. id quod non a primis reip. temporibus, sed tantum post Publilii Philonis dictaturam observatum est. hunc enim dictatorem legem tulisse, ut legum, quæ comitiis centuriatis ferrentur, ante latum suffragium patres auctores fierent, scribit Livius lib. 8. (12. extr.) quo significatur, non omnes antea leges, quæ centuriatis comitiis ferrentur, e S. C. aut patribus auctoribus esse latas. quod si factum nunquam antea non erat, consuetudine servata, quæ in Numa Rege creando est inducta, ut scilicet, ante quam populus suffragium iniret, patres in incertum comitiorum eventum auctores fierent, (Liv. 1. 17. extr.) Publilius in plebem propensus, quia plebeiæ gentis erat, quod senatui liberum erat, id necessarium fecit; quodque more factum erat, id ut lege fieret, sua lege sanxit. Neque vero, quod ait Livius, Patres auctores fierent, expono, patres S. C. probarent. fiebat enim de re & relata, & disputata S. C. quid porro referri & disputari opus erat id, quod omnino probari a senatu Publilia lex juberet? nam de quo fit S. C. id ejusmodi est, ut improbari & abjici potuerit. est autem & probatum, & acceptum, quia major pars senatus ita senserit. at in hoc non, utrum vis facere, neque plurium senatorum voluntatem spectari, Publilius voluit, sed, quasi ab universo senatu jam probatum esset, ita vellent nollent, patres auctores esse. ergo sic existimare debemus: & eas leges, quæ centuriatis comitiis ferrentur, post legem Publiliam aut e S. C. aut certe patribus auctoribus esse latas: & eas, quæ ante legem Publiliam centuriatis comitiis latæ erant, alias e S. C. alias sine S. C. Patribus tamen auctoribus, alias neque e S. C. neque patribus auctoribus esse latas. Nihilne igitur interfuit, dicet aliquis, inter leges, quæ patribus auctoribus, & eas, quæ e S. C. ferrentur? nihil plane, ante legem Publiliam. nam, sive e S. C. sive patribus auctoribus ferrentur, a senatus voluntate ferebantur. post legem autem Publiliam multum inter hujusmodi leges interfuit, atque adeo tantum, quantum inter secundam & diversam voluntatem interest. nam secunda senatus voluntate ferebantur eæ leges, quæ S. C. probatæ jam erant: adversa vero nonnunquam eæ, quarum patres auctores fiebant. probabant enim inviti, lege coacti. itaque honorificentius habebatur id, quod e S. C. centuriatis comitiis latum esset, quam id quod iisdem comitiis patribus auctoribus. sed extremis reip. temporibus nullam legem centuriatis comitiis sine S. C. patribus auctoribus latam invenio, permultas autem e S.C. iisdem comitiis: sive, quod abrogata sit Publilia lex: sive, quod postea quam Q. Hortensius Dictator multis annis post Publilium legem tulerit, ut eo jure quod plebs statuisset, omnes Quirites tenerentur; nihil attinuit patres auctores de eo fieri, quo, vel si auctores ipsi non fierent, tamen omnes cives æque tenerentur. itaque magistratus aut e S. C. centuriatis comitiis, aut, si senatus dissentiret, tributis leges tulerunt: (quanquam & leges multæ tributis comitiis ex S. C. latæ sunt) cum lege Hortensia eandem vim haberent leges tributis comitiis latæ, quam habuerunt antea leges eæ, quæ centuriatis comitiis, patribus auctoribus, latæ erant. Hic fortasse quæretur, ante Publiliam legem omnesne leges, quas senatus, sive centuriatis, sive tributis comitiis ferri cuperet, ferrentur e S. C. an vero aliæ e S. C. aliæ vero sine S. C. tantum patribus auctoribus? utrumque factum est. nam neque omnes e S. C. neque omnes patribus auctoribus latæ sunt. de latis e S. C. testimonium res non desiderat: exemplorum enim plana sunt omnia. patribus autem auctoribus minus quidem multæ, sed aliquot tamen latæ sunt, ut Petilia (Al. Poetelia) de ambitu, a tribuno pleb. tributis comitiis lata; de qua Livius lib. 7. (15. extr.) Quæretur etiam, utrum centuriatis comitiis leges a majore tantum magistratu, an etiam a minore ferrentur. faciamus quod oratores solent: qui quum testibus rem probare non possunt, argumentantur a simili, & hoc genere sæpe fidem faciunt. item nos, quum, centuriatis comitiis a minore magistratu leges latæ sint, necne, affirmare non possimus, (quia neutrum ab antiquis proditum est,) similitudinem sequemur, &, quod in creandis magistratibus fieri solitum est, idem in ferendis legibus observatum esse dicemus. nam si creandis magistratibus centuriata comitia nunquam, nisi a majore magistratu habita sunt: itidem, ferendis legibus nunquam, nisi a majore, esse habita consentaneum est. illud autem est: esse igitur & hoc dicemus. neque enim cur non sit, aut ratio suadet, aut exempla demonstrent. Ex P. Manut. libro de Legibus Romanis.

Legum ferendarum morem describit Cic. pro Flacc. 15. O morem (inquit) præclarum, disciplinamque quam a majoribus accepimus, siquidem teneremus: sed nescio quo pacto jam de manibus elabitur. Nullam enim illi nostri sapientissimi & sanctissimi viri vim concionis esse voluerunt. Quæ sciscaret plebs, aut quæ populus juberet, summota concione, distributis partibus, tributim & centuriatim descriptis ordinibus, classibus, ætatibus: auditis auctoribus, re multos dies promulgata & cognita, juberi vetarique voluerunt.

Auctor legis atque adjutor. V. ADJUVO.
Auxilium legum. Tacit. 2. Ann. 2.
Constitutor legis. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Latores legum. Quintil. lib. 3. cap 2. V. infra LEGISLATOR.
Necessitudo legis. Tacit 4. Ann. 20.
Nexus legis. Tacit. 3. Ann. 28.
Peritus juris, legumque. Hor. 1. Serm. 1. 9.
Sanctor legum. Tacit. 3. Ann. 26.
Tutela legum. Ovid. 2. Trist. 233.
Vigor legis. Ulpian. in l. 1. D. de constitutionibus principum, Quod principi placuit, legis habet vigorem. Quod & Vim legis dicitur.
Lege populi aliquid poscere. Plaut. Trin. 5. 2. 22.
Lex majestatis. Tacit. 2. Ann. 50.
Curiatæ leges. V. CURIATUS. Sic
Centuriatæ leges. V. CENTURIA.
Julia lex jubet persequi ab iis qui, &c. Cic. pro Rabir. Posth. 8.
Julia lex, qua civitas est sociis & Latinis data. Cic. pro Corn. Balb. 21.
Licinia lex, ne quis ipse sibi curationem ferret. Cic. pro Domo 51.
Licinia lex quæ est de sodalitiis. Cic. pro Planc. 36.
Maria lex pontes fecit angustos. Cic. 3. de Legib. 18.
Papiria lex vetat ædes injussu plebis consecrari. Cic. pro Domo 130.
Pompeia lege cautum est. Plin. Epist. 10.83.

Amissæ pereunt leges. Lucan. lib. 3. 120.
Arctæ leges additæ. V. ARCEO.
Aspera lex. Quintil. lib. 4. cap. 3.
Barbarica lex. V. BARBARUS.
Colonicæ leges. V. COLONUS.
Consulares leges. Cic. contra Rull.
Decemvirales leges. V. DECEMVIR.
Derogativa lex. V. DEROGO, & ABROGO.
Durissimæ leges. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Exitiabiles leges. Patercul. lib. 2. 18. extr.
Frumentariæ leges. Flor. 3. 13. 1.
Judiciaria lex. V. JUDICO.
Malignæ leges. Ovid. 10. Met. 329.
Mollior lex. Cic. 3. Verr. 26. V. MOLLIS.
Mortales leges. V. MORIOR.
Perniciosæ leges. Paterc. lib. 2. 18. extr. Cic. 2. Philipp.
Prædiatoria lex. Quæ prædiati bona, si non solveret, vendi jubet. Suet. Claud. cap. 9. extr. Cum obligatam ærario fidem liberare non posset, in vacuum lege prædiatoria venalis pependerit sub edicto præfectorum. [Puto, mutata distinctione, scribendum: Liberare non posset in vacuum, lege &c. Venalis pependisse dicitur, Cujus bona proscripta fuerunt, in tabula fixa sub edicto ærarii præfectorum.
Publica lex hominum. Pers. 5. Sat. 98.
Rubræ leges. Juven. 14. Sat. 193.

— causas age, perlege rubras
Majorum leges. i. e. Miniatas. Nam capita legum notari solent minio. Unde & Rubricæ dictæ.

Sacratæ leges. V. Sacratus, in SACER.
Sanctæ leges. Hor. 2. Serm. 1. 81.
Secundissimæ plebi, adversæ nobilitati leges. Liv. 8. 12. extr.
Severa lex. Ovid. 3. de Pont. 3. 57.
Socia lex, Quæ omnes ex æquo alligat. Ovid. 4. Epist. 62.

In socias leges ultima gentis eo. Al. In solitas.

Sumtuaria lex, Quæ impensas præscribit, & mensarum sumtus comprimit. Suet. Cæs. cap. 43. Legem præcipue sumtuariam exercuit.
Theatralis lex. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Tribunicia lex. Cic. contra Rull. 2. 36. & Liv. 6. 35.
Vanæ leges sine moribus. Hor. 3. Carm. 24. 35.
Vetus lex. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Viduatæ judice leges. Claud. Cons. Mal. Theod. 117.
Liber a legibus. V. LIBER.
E lege. Quintil. lib. 5. cap. 10. Quod accusatores eorum qui erant & ipsi ambitus damnati, e lege sint post hanc victoriam restituti. V. E præp.
Legibus & præmia proposita sunt virtutibus, & supplicia vitiis: h. e. Per leges. Cic. 1. de Orat. 247.
Abdicare legem. V. ABDICO.
Abrogare lege, legi, & legem. V. ABROGO.
Abuti legibus ad quæstum. V. ABUTOR.
Accipere legem, & leges. V. ACCIPIO.
Accipere aliquid contra leges. V. ACCIPIO.
Adæquare aliquem legibus. Tacit. 12. Ann. 60. extr.
Administrare leges. V. ADMINISTRO.
Agere. Lege agere, Jure legibus constituto certare. Ter. Phorm. 5. 8. 91. Una injuria est tecum. n. lege agito ergo. Valer. 7. 7. 5. Lege agere dixit, pro Bonorum possessionem secundum tabulas petere, vel ex testamento agere. Cic. 4. Verr. 39. Quis unquam isto Prætore Chelidone invita lege agere potuit? Ex Budæo.
Lege agere, pro Vinctos virgis cædere, & deinde securi ferire, exsequendo scilicet sententiam, quam judex tulit. Livius de Campanis loquens, lib. 26. 15. Fulvius acceptas litteras, neque resolutas, quum in gremio reposuisset, præconi imperavit, ut lictorem lege agere juberet. i. e. Ut ex officio suo ageret, & sententiam in damnatos exsequeretur. Valer. lib. 3. cap. 8. 1. Ex Budæo.
Lege agere, Actionem & querelam inofficiosi intendere. Cic. 1. de Orat. 167. Alter plus lege agendo petebat, quam quantum lex in XII Tabul. permiserat: quod quum impetrasset, causa caderet. Budæus.
Agitur reus spretarum legum. Ovid. 15. Met. 36.
Agitant magnis sub legibus ævum. Virg. 4. Georg. 154.
Ascribere in legem, vel in legibus. V. ASCRIBO.
Assuescere legibus. V. ASSUESCO.
Astringi legibus. Cic. 1. Q. frat. 1. Quoad per se negligeret eas leges quibus esset astrictus.
Cedere legibus. V. CEDO.
Coactus legibus. V. COGO.
Coæquare leges. V. COÆQUO.
Coangustare legem. V. COANGUSTO.
Committere contra legem. V. COMMITTO.
Comparent leges. V. COMPAREO.
Componere & sancire leges. Cic. 2. de Legib. 65.
Comprobare legem. V. COMPROBO.
Conculcare legem. Cic. in Vat. 23. Deinde sanctissimas leges, Æliam & Fufiam dico, quæ in Gracchorum ferocitate, &c. etiam inter Syllana arma vixerunt, solus conculcaris, ac pro nihilo putaris.
Condemnari lege aliquem. Cic. 2. Philipp. 56. Hominem vero omnium nequissimum, qui non dubitaret vel in foro alea ludere, lege, quæ est de alea, condemnatum &c.
Condere legem. Cic. 2. de Legib. 11.
Conscribere legem. V. CONSCRIBO.
Conferere leges. V. CONSERO.
Constituere legem alicui. Cic. 2. de Lege Agr. 59. In posterum vero lex hæc imperatoribus vestris constituitur.
Convellere legem. Cic. Quas leges ausus est nonnemo improbus, potuit quidem nemo unquam convellere.
Dare leges. Virg. 1. Æn. 507.

Jura dabat, legesque viris.

Defendere legem. Valer. 1. Argon. 213.

— legem defendere cuncti
Hortantur.

Delere legem. Cic. pro Sext. 56.
Denuntiare lege. Quintil. lib. 5. cap. 7.

Digitized by Google

Discedere a lege. Cic. pro Cluent. 146.
Edomuit mos & lex maculosum nefas. Hor. 4. Carm. 5. 22.
Egredi leges suas, Transgredi. Tacit. 3. Ann. 24.
Epulari intra legem. V. INTRA.
Evertere & perfringere leges. Cic. 1. in Catil. 18.
Ferre legem, Auctorem legis esse. Cic. Post red. in Senat. 10. Legem Tribun. pleb. tulit ne auspiciis obtemperaretur.
Fixit leges pretio, atque refixit. Virg. 6. Æn. 622. Cic. 14. Att. 12. Antonius accepta grandi pecunia fixit legem a Dictatore comitiis latam.
Florent sub Cæsare leges. Ovid. 2. Fast. 141.
Fundare urbes legibus. Quintil. in Procem. lib. 1.
Illædere legem, pro Dissolvere. V. ILLÆDO.
Imponere legem alicui. Virg. 1. Georg. 60. V. IMPONO.
Imponere leges populo per vim & contra auspicia. Cic. 6. Philipp. 3.
Incidere leges ligno. Hor. de Arte Poet. 399. V. INCIDO.
Incidebantur leges antiquitus in æs, vel etiam in marmore, quo perpetuæ essent, & in Capitolio vel loco aliquo publico figebantur, ut omnibus apertæ essent. Cic. 3. Philipp. 30. Falsas leges C. Cæsaris nomine, & falsa decreta in æs incidenda, & in Capitolio figenda curaverit.
Indicere leges. Propert. lib. 4. 9. 55.
Infirmare legem. Cic. in Philipp.
Intercedere legi. Cic. Post red. in Senat. 10.
Interpretari legem & æquitate explicare. V. INTERPRETOR.
Inurere leges. V. INURO.
Irritam legem facere. Cic. 5. Verr. 22.
Irrogare leges. V. IRROGO.
Jubere legem. Cic. pro Corn. Balb. 37. Legem Populum Rom. jussisse de civitate tribuenda.
Jurare in leges alterius. V. JURO.
Labefactare leges ac jura. V. LABEO.
Manet lex. V. MANEO.
Mitigare leges, & Intendere, contraria. Plin. lib. 4. Epist. 9.
Observare legem. Cic. 2. Off. 40.
Obtrectare legi. V. OBTRECTO.
Perfringere leges. V. PERFRINGO.
Permissum est lege. V. PERMITTO.
Perrumpere leges. Cic. 3. Off. 16.
Perrumpere medias milite leges. Lucan. lib. 1. 322.
Ponere leges. Hor. 1. Serm. 3. 105.
Promulgare legem. Cic. 13. Fam. 4.
Reddere leges suas civitatibus. Cic. in Verr.
Refigere leges. V. paulo ante, Fixit leges. Refigere, i. e. Improbare.
Repudiare legem. Cic. de Amicit. 96.
Rescindere validas ævi leges. Lucret. lib. 5. 59.
Restituere leges. V. paulo post, Statuere leges.
Rogare leges. Lucret. lib. 6. 3.
Ruptis legibus arma ferunt urbes. Virg. 1. Georg. 510.
Sancire leges. Cic. de Amicit. 40. Hæc prima lex in amicitia sanciatur, ut neque rogemus res turpes, &c.
Sciscere legem. Cic. pro Planc. 35.
Scribere leges. Cic. pro Domo 47. Hanc legem Clodius scripsit.
Sequitur aurum lex. Propert. lib. 3. 13. 50.
Siluere leges bello coactæ. Lucan. lib. 1. 277.
Solvere legibus, i. e. quod nunc Dispensare vocamus. Liv. 10. 13. Cic. 11. Philipp. 11. Vopiscus ille, homo summo ingenio, summa potentia, qui ex Ædilitate Consulatum petit, solvatur legibus, quanquam leges eum non tenent. Verba sunt ironica, significantia Hominem perditissimum & exlegem. Budæus.
Solutus lege. Lucret. lib. 3. 687.
Solvere ænigmata legum. Juven. 8. Sat. 50.
Statuere leges. Cic. 6. Philipp. 3. Leges statuimus per vim & contra auspicia latas: hisque nec populum, nec plebem teneri: num eas restitui posse censetis?
Subrogatus lex. V. SUBROGO.
Teneri legibus. Lucret. lib. 2. 718.
Teneri implicatum legibus. V. IMPLICO.
Timendæ leges in pace. Lucan. lib. 2. 251.
Tolerare iniquas leges. Claud. 4. Cons. Hon. 259.
Tollere legem. Cic. Sustulit duas leges, &c. Sic 2. Agr. 22.
Lege vendere, ut Lege agere: i. e. Legitime. Plaut. Merc. 2. 3. 113.

Non potes tu lege vendere illam. D. ego aliquid videro. i. e.

Quia mancipio non accepta est, ideo lege vendi non potest.
Vetita legibus alea. Hor. 3. Carm. 24. 58.
Uti legibus. Lucret. lib. 5. 957.
Lex est etiam Conditio. ut, Legem & conditionem instituere. Cic. pro Muren. 60. Iniquam legem, Judices, & miseram conditionem instituet periculis hominum, si existimabit, &c. Plaut. Asin. 4. 1. 1.

Agedum, istum ostende, quem conscripsisti, syngraphum
Inter me & amicam, & lenam, leges perlege.

Vincula legum. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Certa lex temporum. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Compositæ leges. Virg. 12. Æn. 315.

— ictum jam fœdus, & omnes
Compositæ leges.

Metricæ leges. V. METRUM.
Alligari lege. Quintil. lib. 4. cap. 5. V. ALLIGO.
Conscribere leges. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Dicere legem sibimet. Ovid. 15. Met. 72.
Dissolvere firmatas pacis leges. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 63.
Facere legem. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Imponere sibi leges. V. IMPONO, & paulo supra.
Indicere sibi legem innocentiæ. V. INDICO.
Proponere legem. Phædr. 3. Fab. 11. 5.
Servare certam legem temporum. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Tendere ultra legem opus. Hor. 2. Serm. 1. 2.
Tenemur fatali lege. Ovid. 10. Met. 203.
Tradere se sub lege pacis. Virg. 4. Æn. 618.
Verret natura se in novas leges. Sen. Theb. 1.
Lege hac, Hoc jure, hac conditione: vel Hoc pacto. Ter. And. 1. 2. 29.

Verberibus cæsum te in pistrinum, Dave, dedam, usque ad necem,
Ea lege atque omine, ut si te inde exemerim, ego pro te molam. Idem Eun. 1. 2. 22.

Verum heus tu, lege hac tibi meam astringo fidem.

Lex, Norma, regula, typus, forma. Cic. 3. de Orat. 88. Hanc igitur, Crassus inquit, ad legem cum exercitatione, tum stilo, qui & alia & hoc maxime ornat ac limat, formanda vobis oratio est. Idem in Orat. 198. Quo etiam difficilius est oratione uti quam versibus, quod in illis certa quædam & definita lex est, quam sequi oportet.
LEGISLĀTOR, ōris m. [νομοθέτης, νομογράφος] qui etiam Legumlator dicitur, & separatim Lator legum vel legis. V. LEX. Denominativum, Qui legem fert. Liv. 34. 31. extr. Noster legumlator non in paucorum manu Rempub. esse voluit. Cic. 4. in Catil. 10. Latorem legis Semproniæ, jussu populi pœnas Reip. dependisse. [Ex quibus ipsis locis apparet rectius divise scribi Legis, vel Legum lator.
LĒGISPĔRĪTUS, i. m. [νομικός] Vulg. Interp. Luc. 7. 30.
LĒGĬCRĔPA, æ. m. [νομοψόφος Gloss. L. Gr.] Qui leges crepat. Varro Atacinus apud Fulgent.

Legicrepæ tundunt, latrant fora, classica turbant.

LĒGĬFER, ĕra, ĕrum Adj. [θεσμοφόρος Gl. L. Gr.] Idem ac Legumlator. Virg. 4. Æn. 58. Legiferæ Cereri.
Minos legifer. Ovid. 3. Amor. 10. 41.

Optavit Minos similes sibi legifer annos.

LEGIRŬPUS, a, um. Adj. Prudent. Hamartig. v. 238.

Omnia legirupis quassantia viribus orbem.

LĒGĬRŬPA, æ. m. [παράνομος] Qui legem rumpit & violat. Plaut. Pseud. 1. 3. 119.
LEGIRUPIO, ōnis. m. [παρανομία] Idem. Plaut. Rud. 3. 4. 4.
LĒGŬLĒIUS, sive LEGULEUS, i. m. [νομικός] Qui legum studio sectatur. Cic. 1. de Orat. 236. Ita & tibi Jurisconsultus ipse per se nihil, nisi leguleius quidam cautus & acutus, præco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum. V. & Quintil. 12. 3. p. 1067.
LĒGĬTĬMUS, a, um. Adj. [νόμιμος, ἔννομος, γνήσιος] Æquum, justum, conveniens & secundum legem.
Ætas legitima ad petendum Ædilitatem. Liv. 25. 2.
Amor legitimus, Conjugalis. Ovid. 13. Epist. 30.
Conjux legitima. Ovid. 10. Met. 437.
Dies legitimus comitiis habendis. Cic. 4. Verr. 129.
Dies legitimi dicebantur, quas nunc *dilationes ordinarias* dicimus: Qui legitimi erant accusatori ad accusandum, & defensori ad respondendum. Budæus.
Diem legitimum, Supremum vocat Zeno Veronens. Serm. de Resurrect. quo judicaturus orbem sedebit Deus.
Faces legitimæ. Lucan. lib. 2. 356.
Finis legitimus. Ovid. 1. de Arte Am. 282.
Fœdere legitimo junctus amor. Ovid. 2. Trist. 536.
Horas legitimas accipit Cicero pro Diebus legis. V. HORA.
Impedimentum legitimum. Cic. 2. de Lege Agr. 24.
Jus legitimum. Cic. 1. Off. 64. Ex quo fit, ut neque disceptatione vinci se, nec ullo publico ac legitimo jure patiantur.
Nuptiæ legitimæ. Cic. 1. de Invent.
Poema legitimum, Justa carminis leges factum. Hor. 2. Epist. 1. 109.
Potestas legitima. Cic. 1. Tusc. 74. Nec tamen illa vincula carceris ruperit, leges enim vetant, sed tanquam a magistratu, aut ab aliqua potestate legitima, sic a deo evocatus atque emissus exierit.
Potestas justa & legitima. Cic. 2. de Nat. Deor. 88.
Quæstiones legitimæ. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Scientia legitima. i. e. Legum scientia. Justin. Imp. procemio Institut.
Verba legitima. i. e. Verba legis. Senec. 4. Controvers. p. 274.
Viri legitimi. i. e. Conjuges, non adulteri. Ovid. 5. Epist. 78. Al. Toros.
Vox legitima. Ovid. 3. de Arte Am. 293.

Quid quum legitima fraudatur litera voce?
Blæsaque fit jusso lingua coacta sono?

Uxor legitima. Martial. lib. 5. 76.
LĒGĬTĬMA, ōrum. n. pl. Ceremoniæ, quæ in publicis judiciis observantur. Nepos 19. 4. 2. Inde judicio, legitimis quibusdam confectis, damnatus, &c. V. Cic. 1. Philipp. 26.
Legitima [τὰ νόμιμα] etiam sunt Præcepta legis. Vulg. Interpr. Levit. 18. 26. Custodite legitima mea.
LĒGĬTĬMĒ, Adv. Cic. 1. Off. 13. Juste & legitime imperanti.
Nubere legitime. Juven. 10. Sat. 338.
LEGITIMATIO, ōnis. f. Actio, qua liberi naturales fiunt legitimi. Novell. Collat. 7.
LĒGĀLIS, e. Adj. [νομικός] Quod ad legem pertinet. Quintil. lib. 3. cap. 10. Aliquando etiam incidere possunt legales tractatus in privata maxime consilia.
Genus legale quæstionum. Quintil. lib. 3. cap. 5.
Homines legales. Firmic. lib. 5. cap. 7. Docti, sapientes, legales, & qui optimo legum ac judiciorum discursu omnia pertractent. [An Discussu?
Quæstiones legales. Quintil. lib. 3. cap. 8.
LĒGĀLĬTER, Adv. ut, Legaliter provocam. Cassiodor. 4. Epist. 37.
LEXIPYRETUS, [λεξιπύρετος] feminino genere pronuntiatur rectius, quam LEXIPYRETA. Utitur ea voce Plinius semel opere toto, utuntur & Græci, medicinas ita nominantes, quæ febres finiunt, ἀπὸ τοῦ λήγειν τοὺς πυρετούς. Hæc Barbarus in Plinium. Plin. lib. 20. cap. 18. Ego tamen damnaverim collyrius addi: multoque magis quæ vocant Lexipyretas, quasque pepticas, & cœliacas. Ubi Cornarius legendum censet Lexipyretos, adjectivum communis generis. λήγω, cesso, finio. πυρετός, febris. V. Marc. Empir. cap. 16. & Harduin. ad Plin. l. c. & Henr. Steph. Thes. Gr. col. 634. e.
LEXIPYREXIA, æ. f. [λεξιπυρεξία] Marcell. Emp. cap. 20. Sanare lexipyrexias.
LEXIS, eos. f. [λέξις] Græcum est, Dictio Latine. Cic. 3. de Orat. 169.

Quam lepide lexeis compostæ, ut tesserulæ, omnes
Arte pavimento atque emblemate vermiculato. Ex poeta. Idem in Orat. 149.

LEXICON, i. n. [λεξικόν] Vocabularium, Dictionarium.
LEXICOGRĂPHUS, i. m. [λεξικογράφος] Qui scribit lexicon.
LEXIDION, i. n. [λεξείδιον] Parva lexis, seu Dictiuncula. Gell. 18. 7. Vana colligitis lexidia.

Digitized by Google

LEXOBII, LEXOBII, [Ληξούιοι] Ptolemæo lib. 2. cap. 8. LEXOVII. Cæf. Bell. Gall. 3. 9. extr. & 7. 75. Galliæ populus, cujus hodie Urbs vulgo *Lisieux* dicitur.

L I B

LIB. Liber, Liberalia, Liberalitas, Liberta, Libertus, Libra. LIB. ANIM. VOT. Libero animo votum. LIB. AVG. Liberalitas Augusti. LIBB. Liberti, Libertæ; Libertis, Libertabus. LIBB. MER. Liberti merentes. LIB. CARISS. Liberta cariſſima, Libertus cariſſimus. LIBERAL. AVG. Liberalitas Augusti. LIBER. D. Libere dedit, vel donavit, ſeu dedicavit. LIBERTIS. Libertis. LIB. LEG. Librarius Legionis. LIB. OFF. Libertus officinator. LIB. PVB. Libertas publica. LIC. Licinas. LICT. CVR. Lictor Curiatus. LIMETA. Limetanus. LINAR. Linaria, Linnius.

LIBA, æ. f. Liba quoque vini, quarta pars hin. Vulg. Interp. Levit. 23. 13. [In Gr. eſt σπονδὴ, i. e. Libamentum, onde liquet errare eos, qui Menſuræ genus eſſe putant. Gloſſ. Lat. Gr. Liba, πέμμα, σπονδή. V. LIBUM, in LIBO.

LIBADION, i. n. [λιβάδιον] Herbæ genus, quæ noſtris vulgo *Centaurium minus* appellatur. Plin. lib 25. cap. 6.

LIBAMEN, LIBAMENTUM, LIBATIO, LIBATIC. V. LIBO, ire.

LIBANITIS, Idis. f. Polium vocatur apud Apul. de Herb. cap. 57. [Niſi Libanotis legendum.

LIBANIUS, i. m. [Λιβάνιος] Sophiſta Antiochenus floruit temporibus Juliani Apoſtatæ. Is eſt qui argumenta in omnes orationes Demoſthenis edidit. Orationes duas de laudibus Juliani. Epiſtolas item 400. V. Socrat. lib. 4. Hiſt. Eccleſiaſt. Said. & Fabric. Bibl. Græc.

LIBANOCHRUS, is. f. Gemma, quæ thuris ſimilitudinem oſtendit, ſed ſuccum mellis. Plin. lib. 37. cap. 10. Quo loco legitur a quibuſdam Libanochrus. [λιβανόχρους] & ita legitur in Edit. Harduin.

LIBANŌTIS, Idis. f. [λιβανωτὶς] Herba odorem thuris reddens, quæ a noſtris *roſmarinum* dicitur. Plin. lib. 19. cap. 12.

LIBĂNUS, i. m. [Λίβανος] Mons inter Arabes & Phœnices, excelſas arbores habens. Ex eo Orontes fluvius oritur. V. Strab. lib. 16.

Libanus [λίβανος] etiam Arbor eſt quæ tus producit, tam maſculini quam femin. generis. Unde pro Ture accipitur, quod & Libanus, Officinis Olibenum, dicitur.

LIBANUS, a, um. Adj. ut, Libana cedrus. Sedul. 4. 55.

LIBARNUM, i. n. [Λιβάρνον] Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Libarna Plinio 3. 5. urbs Liguriæ. Hodie Lavanium, Lavaniæ comitatus.

LIBELLA, V. LIBRA.

LIBELLUS, V. LIBER, libri.

LIBENS, LIBENTER, LIBENTIA, LIBENTĪNA, V. in LIBET.

LĪBER, ěri. m. [Βάκχος, Διόνυσος] dicitur Bacchus, multos autem fuiſſe Liberos ſive Bacchos Diodorus ſcribit. Celebratior vero qui ex Semele & Jove genitus fertur, quem tertium fuiſſe autumant, & Thebis Bœotiis natum: qui Liber appellatus eſt a Liberando. nam libertatis deus eſt, ſive quod Bœotiæ urbes liberas fecerit: ipſe enim pro Bœotiæ libertate pugnavit: vel quia vinum curas ſolvat, & mentem ab illis liberet, & audaciorem in omnes conatus faciat, ut notum eſt ex Hor. 1. Epiſt. 15. 18.

Ad mare quum veni, generoſum & lene requiro,
Quod curas abigat, &c. Fiunt autem pleri que ebrietate petulantiores. Senec. lib. de Tranquill. vitæ. c. 15. Varr. a Labendo deducit. Quod lubrica mens quo lubet prolabitur. Auguſtinus de C. D 6. 9. docet Liberum vocari, quod mares in coeundo, per ejus beneficium, emiſſis ſeminibus, liberentur. Hoc idem dicunt in feminis agere Liberam, quam etiam Venerem putant. V. Cic. 2. de Nat. Deor. 62.

Liber pater. Hor. 2. Epiſt. 1. 5.
Jocoſi munera Liberi. Hor. 4. Carm. 15. 26.
Modici tranſilire munera Liberi. Hor. 1. Carm. 18. 7.
Ornatus viridi tempora pampino Liber. Hor. 4. Carm. 8. 33.
Interdum Liber ponitur pro ipſo Vino: ſed tantum apud poetas, teſte Quintil. lib. 8. cap. 6. Ter. Eun. 4. 5. 6.

Sine Cerere & Libero friget Venus.

Liber dicitur Sol, quia libere per aerem vagatur. Virg. 1. Georg. 7.

— Vos ô clariſſima mundi
Lumina, labentem cælo quæ ducitis annum,
Liber, & alma Ceres. V. ibi Pierii notas.

LIBERĀLIA, ōrum. n. [Διονύσια] Dies Libero ſacer, quo togæ pueris dabantur XVI Calend. April. Ovid. 3. Faſt. 713. Cic. 12. Fam. 25. Liberalibus litteras accepi tuas.

LĪBER, ěra, ěrum. [ἐλεύθερος] Qui nullius habito reſpectu, quod ſentit, dicit & facit.

Libera uti lingua. Plaut. Ciſt. 1. 2. 9.
Libero corde fabulari. Plaut. Epid. 1. 2. 4.
Homo liber. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Liber, Qui nulli ſubjectus eſt: cujus relativum eſt Servus. Plaut. Men. 5. 7. 40.

Mea quidem hercle cauſa liber eſto, atque ibito quo voles.

Statu liber. V. Status, in STO.
Ædes liberæ, Quibus quia uti poteſt tanquam ſuis. Plaut. Milit. 3. 1. 84.
Animus liber, Vide locum Livii in PERPLEXUS a me annotatum. H. St.
Aqua liberior. Ovid. 1. Met. 42.
Arbitrium liberum, Animi voluntas ac ſententia libera. Liv. 37. 1. Idem 4. 43.
Bilis libera inæſtuat præcordiis. Hor. Epod. 11. 21.
Cælum liberum, Quod omnibus æqua commune eſt. Cic. 1. Tuſc. 58. Multo difficilior occurrit cogitatio, multoque obſcurior, qualis animus in corpore ſit, tanquam alienæ domi, quam qualis quum exierit, & in liberum cælum quaſi in domum ſuam venerit.
Cælo liberiore frui. Ovid. 15. Met. 302.
Campus liber, Apertus, Patens. Liv. 31, 39. Ovid. 4. Faſt. 292.
Civitas libera. Suet. Tiber. 28. In civitate libera linguas menteſque liberas eſſe debere. De liberis civitatibus V. Spanh. de Uſu & Præſt. Num. diſſ. 9. p. 674. infra Agri liberi.
Conſuetudo peccandi libera. Cic. 5. Verr. 177. Ita ſerpit illud inſitum in natura malum conſuetudine peccandi libera, finem ut audaciæ ſtatuere ipſe ſibi non poſſit.
Curſu libero ferunt equitem in hoſtem equi concitati. Liv. 34.
Dies liber. Senec. Thyeſt. 1.
Egreſſus liber. Tacit. 4. Ann. 32.
Exitus patet liber. Lucret. lib. 4. 199.
Fame libera. Propert. lib. 4. 11. 97.
Fides nulla parte libera. Ovid. 20. Epiſt. 40.
Iter liberum. Hor. in Carm. Secul. 43.
Juriſdictio libera, Sine appellatione. Tranquil. 4. 16.
Lectulus liber. Cic. 14. Att. 13.
Legatio libera. V. LEGO, legas.
Locus liber. Plaut. Caſ. 3. 2. 7.
Mandata libera, Quæ plenam rei conſtituendæ poteſtatem habent. Bud. Liv. 37. 56. pr. His, quæ præſentis diſceptationis eſſent, libera mandata. de ſumma rerum ſenatus conſtituit. [An, De his, quæ &c. libera mandata data? de ſumma &c.
Otia libera. Ovid. 2. de Arte Am. 729.
Tempus liberum, quod & Vacuum dicimus. Cic. 1. de Fin. 33. Nam libero tempore, quum ſoluta nobis eſt eligendi optio, quumque nihil impedit, quo minus, &c.
Toga libera, Togam ſignificat virilem, qua ſumpta adoleſcentes excedebant e magiſterio pædagogorum & tutoris auctoritate, & ſuæ libertati permittebantur. Propert. 4. 1. 132.

Matris & ante deos libera ſumpta toga eſt. Eam etiam veſtem Liberalibus induere ſolebant pueri in Liberi honorem, vel liberæ vitæ ſignificationem, atque eo die prodibant cultu tironum ſumpta toga pura, id eſt virili, de quo Ovid. in Faſt. 3. 771.

Via libera facta luxuriæ. Propert. lib. 3. 13. 4.
Vina libera. Hor. de Arte Poet. 85.
Vice liberioris iter. Ovid. 3. Faſt. 778.
Vox libera. Liv. lib. 35. Idem. 39. 25.
Agri liberi atque immunes. Cic. 4. Verr. 166. Sic Civitates Liv. 37. 55.
Libera prædia meliore jure ſunt, quam ſerva. Cic. 1 de Lege Agrar. 19.
Cum præpoſitione. ut, A delictis liber, Nulli delicto obnoxius. Cic. 2. de Lege Agrar. 27. Omnes qui ſe incolumes volent, ſequentur auctoritatem Conſulis ſoluti a cupiditatibus, liberi a delictis, cauti in periculis, non timidi in contentionibus.
Ab irriſione liber. Qui propterea irrideri non poteſt. Cic. 4. Acad. 123. Liber a tali irriſione Socrates, liber Ariſto Chius, qui nihil iſtorum putat ſciri poſſe.
A legibus liber, Qui non ſubditur legibus. Plaut. Trin. 4. 3. 26.
Loca ab arbitris libera, Remota. V. Abditus, in ABDO.
A metu liber inſidiarum campus. Liv. 39. 30 extr.
A prædonibus libera provincia. Cic. pro Lege Manil. 32. Quam provinciam tenuiſtis a prædonibus liberam per hoſce annos?
Aliquando ſubauditur præpoſitio: ut, Liber omni cura animus. i. e. A cura. Cic. 1. de Fin.
Equus liber habenis. Virg. 3. Georg. 194.
Metu omni liber. Liv. 7.
Pavore liber. Plin. lib. 10. cap. 33. Alii legunt, In pavore.
Religione liber animus. Liv. 2. 36. pr.
Terrore liber animus. Cic. 5. de Fin. 87.
Liber eſt harum rerum, cum genitivo, pro Liber in his rebus agendis. Plaut. Amph. prol. 105. [Al. Liberalem exponunt, perperam. Conſtructio Græca eſt. V. Vechner. Hellen. lib. 1. cap. 18.
Laborum liber ruſticus. Hor. de Arte Poet. 212.
Liberum eſt mihi hoc facere, vel non facere. h. e. Licet, poſſum, & in arbitrio meo conſtitutum eſt. Plin. 1. Epiſt. 8. Erit enim & poſt emendationem liberum nobis, vel publicare, vel continere.
Permittere liberum aliquid. V. PERMITTO.
Relinquere liberum alicui. Quintil. lib 1. cap. 4.
Liber, Qui ore liberius utitur. Martial. lib. 1. 69.

Liber homo es nimium, dicis mihi, Chœrile, ſemper.
In te qui dicit, Chœrile, liber homo eſt. h. e. Nimium libere loqueris. [Perit acumen joci, niſi interrogationis notam in fine appones. Q. d. Ergo, ſi diis placet, liber homo eſt, qui in te, cœnum & quiſquiliæ, dicit.

Liber ad ſcribendi licentiam. Cic. 1. de Nat. Deor. 124.
Truculentior, atque plus æquo liber. Hor. 1. Serm. 3. 52.
Indignatio liberrima. Hor. Epod. 4. 10.
Jocus liberior. Ovid. 4. Faſt. 946.
Lingua libera. Ovid. 3. de Pont. 2. 20.
Litteræ liberæ, Quæ liberius atque audacius loquuntur. Cic. 1. Att. 10. Ita neque Achaicis hominibus, neque Epiroticis paulo liberiores litteras committere audeo.
Verba libera edere. Tibul. lib. 1. 9. 26.
Liber, Quod eminet & exſtat. Varr. Eumenid. Iterum Tragici prodeant cum capite libero, cum antiqua fronte. Nonius.
Liber; Magnus, ſeu Validus. Ovid. 8. Epiſt. 106.

Perfruor infelix liberiore malo. Sic & Campus liberior dicitur. i. e. Major ad dicendum ratio.

LIBERE, Adv. [ἐλευθέρως, ἀνέδην] Solute, ſine alicujus obſtaculo. Plaut. Bacch. 5. 2. 19. An non vides ut ſolæ libere graſſentur?
Dare conſilium libere. Cic. de Amicit. 44. Conſilium verum dare gaudeamus libere.
Defendere libere. Cic. 2. de Fin. 23. A Cyrenaicis melius liberiuſque defenditur.
Dicere libere. Cic. 2. de Fin. Sed hæc quidem liberius ab eo dicuntur & ſæpius.
Educari libere. h. e. Ingenue, & quemadmodum liberos pueros decet. Ter. And. 5. 4. 8.
Ferre liberius. Virg. 2. Georg. 128.
Fugere imperia alicujus nimis libere. Catul. 61. 80.
Lædere libere. Cic. 7. Verr. 210. In quo homine tantum animi fuit, non ſolum ut iſtum libere læderet, &c. Convicio nempe.
Loqui libere. Plaut. Truc. 2. 1. 2.
Vivere libere. i. e. Suo modo vivere, neque ſubjici alterius voluntati. Ter. And. 1. 1. 25.
Tuto & libere ſenatus, quæ vellet, decernere auderet. Cæſ. 1. Bell. Civil. 2.

LIBERTAS, ātis. f. [ἐλευθερία, ἄδεια] opponitur Servituti. Cic. in Parad. 5. Quid enim eſt libertas? poteſtas vivendi ut velis.

Digitized by Google

Libertas (ut ait Florentinus Jurifconf. de ftatu hominum l. Libertas) eft Naturalis facultas ejus quod cuique facere libet: nifi fi quid vi aut jure prohibetur.
Libertas trifariam contingebat. Cic. in Topic. 10. Si neque cenfo, neque teftamento, neque vindicta liber factus eft, non eft liber. Quem locum fic exponit Boethius: Faciendi liberi tres funt partes. Una quidem, ut cenfu liber fiat: cenfebantur enim antiquitus foli cives Romani. Si quis ergo confentiente, vel jubente domino, nomen detuliffet in cenfum, civis Romanus fiebat, & fervitutis vinculo folvebatur. Atque hoc erat cenfu effici liberum, per domini confenfum nomen in cenfum deferre, & fieri civem Romanum. Erat etiam pars altera adipifcendæ libertatis, quæ vindicta vocabatur. Vindicta vero eft virgula quædam, quam Prætor manumittendi fervi capiti imponens, eundem fervum in libertatem vindicabat, dicens quædam verba folennia: atque ideo virgula illa vindicta vocabatur. Illa etiam pars faciendi liberi eft, fi quis fuprema voluntate in teftamenti ferie fervum fuum liberum fcripferit. Hæc Boethius.
Caftigata libertas. Stat. 9. Theb. 688.
Maturior libertas. V. MATURUS.
Otiofa libertas. V. OTIUM.
Potior metallis libertas. Hor. 1. Epift. 10. 40.
Precaria libertas. Liv. 39. 37.
Abdicare fe libertate. V. ABDICO.
Non modo Confulatu, fed etiam libertate fe abdicare. Cic. 3. Philipp. 12.
Accipere libertatem. Cic. ad Brut. 16.
Adimere libertatem & amittere. Cic. pro Domo 22. Quod idem in pofterum de extraordinariis poteftatibus libertatem ademiffes.
Amittere libertatem. Cic. pro Domo 77.
Afferere libertatem Reipub. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Capeffere libertatem. V. CAPESSO.
Coalefcit libertas. Tacit. 4. Hift. 45.
Concedere libertatem. V. CONCEDO.
Confirmare aliquem libertati. V. CONFIRMO.
Deturbare libertatem. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 12.
Dare libertatem alicui. h. e. Liberum facere. Cic. pro Planc. 16. Tabella quæ dat eam libertatem, ut quod velint faciant.
Donari libertate. Cic. pro Corn. Balb. 24. Servos denique, quorum jus & conditio infima eft, bene de Repub. meritos, perfæpe libertate, id eft civitate, publice donari videbamus. Quo in loco videtur Cicero Libertatem interpretari Civitatem. Sed hoc ait, quia civium Romanorum fervi tum cives fiebant, quum libertate a Prætore publice donabantur. [Publice. i. e. Juffu Senatus populique Romani, nonnifi Vindicta tamen, liberati. Exempla in hiftoria obvia funt. V. Liv. 2. 5. extr. & 22. 33. pr. Sall. Catil. cap. 30.
Habere libertatem. Cic. pro Sext. 69. Sed eos voluntatem femper eandem, libertatem non eandem femper habuiffe.
Inculcare atque tradere libertatem. V. INCULCO.
Largiri libertatem. Cic. 3. de Legib. 38. Libertatem iftam largior populo, ut & auctoritate valeant, & utantur bonis.
Moriens libertas. Tacit. 1. Ann. 74.
Obruere libertatem bello. Stat. 4. Silv. 6. 68.
Omittere cœptam libertatem. Tacit. 4. Hift. 44. pr.
Perdere libertatem. Cic. pro Rabir. Poft. 24.
Præcidere fibi vivendi libertatem. Cic. 5. Verr. 3.
Recipere libertatem. Cic. ad Brut. 16. Quæ ne traditam quidem, atque inculcatam recipere poffit libertatem.
Retinere libertatem. Cic. 15. Att. 1. Sed quod egerit de libertate retinenda (qua nihil eft dulcius) tibi affentior.
Tenere libertatem omnium rerum. Cic. 1. de Orat. 226. Virtus tamen fuum jus atque omnium rerum libertatem impunitam tenere debeat.
Tenere interclufam libertatem alicujus. V. INTERCLUDO.
Tueri libertatem. Lucan. lib. 2. 282.
Vindicari in libertatem. Cic. 2. de Orat. 145. Idem 1. de Nat. Deor. 56. His terroribus ab Epicuro foluti, & in libertatem vindicati.
Libertas & licentia, in malum, pro Effreni quadam animi libidine. Cic. 4. Acad. 30. Ut verear ne majorem largiar ei qui contradicturus eft libertatem ac licentiam. Idem pro Flacc. 16. Hoc uno malo concidit, libertate immoderata ac licentia concionum. De Græcia.
Furtiva libertas. Ovid. 2. Amor. 2. 15.
Loquendi libertas. Cic. 9. Fam. 22. Amo verecundiam, vel potius libertatem loquendi.
Maxima libertas data eft nobis. Ovid. 17. Epift. 153.
Multa cum libertate notare aliquem. Hor. 1. Serm. 4. 5.
Affectatores libertatis. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Jubarum libertas. Stat. 9. Theb. 687.
Teftamentorum libertas. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Libertas, Dea Romanis erat, cui Atrium dedicatum. Suet. Aug. cap. 29. commemorat.

LIBERĀLIS, e. Adj. [ἐλευθέριος, ἐλευθερικός] ut ingenuum decet, Beneficus, munificus: cui contrarium eft Parcus.
Largus, beneficus, liberalis. Cic. pro Deiot. 26.
Regium, liberale, munificum. Cic. 2. de Orat. 32.
Largum & liberale viaticum. Cic. pro Flacc. 14.
Liberalis & Avidus, contraria. Cic. pro Rofc. Com. 21. Liberalis avidum fraudaffe dicitur.
Epulæ liberales. Tacit. 12. Ann. 55.
Fortuna liberalior. Liv. 22. 26. Animum ad fpem liberalioris fortunæ adjecit. Gronovius pro Animum legit Animos; & pro Adjecit, Fecit.
Artes liberales dicuntur, Quæ ingenio coluntur, & propterea dignæ funt liberis hominibus. Plin. in proœm. lib. 14. Peffum iere vitæ pretia: omnefque, a maximo bono, liberales dictæ artes in contrarium excidere, ac fervitute fola profici emptum. Cic. 1. de Orat. 73. Ingenuas appellat.
Conjugium liberale. i. e. Honeftum, ingenuum. Ter. Andr. 3. 3. 29.
Doctrina liberalis. Cic. 4. Fam. 4.
Eruditio liberalis & doctrina. Cic. 2. Tufc.
Facies liberalis. Ter. Eun. 3. 2. 20. i. e. Libero homine digna, qualis decet ingenuum.
Forma liberalis, Elegans. Plaut. Mil. 4. 1. 20. Lepida & liberali forma eft. Ter. And. 1. 1. 96. Et quia erat forma præter ceteras honefta ac liberali.
Ingenium liberale. Ter. Adelph. 4. 5. 50.
Joci liberales, Libero quodam animo pronuntiati. Plin. in P. neg. cap. 49 extr. [i. e. Ingenui, honefti.
Refponfum minus liberale. h. e. Illiberale. Cic. 3. Att. 15. Quod fi non modo tu, fed quifquam fuiffet, qui me Pompeii minus liberali refponfo perterritum a turpiffimo confilio revocaret, quod, &c.
Studia liberalia. Tacit. 3. Ann. 43.
Sumptus. Cic. 2. Off. 42. at, Non folum neceffarii, fed etiam liberales fumptus.
Uxor liberalis. Ter. Phorm. 1. 3. 16.

Ut ne addam, quod fine fumptu ingenuam, liberalem nactus es. Ubi Donatus; Ingenuam, liberalem: Hoc natalium, illud morum eft.
Liberalis, Ad liberum ftatum pertinens, ut
Liberale judicium, & Caufa liberalis; Quum quis aliquem vindicat in libertatem. Quintil. lib. 6. cap. 4. de rifu, Quod fecit Longus Sulpicius, qui quum ipfe fœdiffimus effet, eum, contra quem judicio liberali aderat, os faciem quidem habere liberi hominis dixit. Plaut. Pœn. 5. 2. 4.

— fi frugi effe vis,
Eas liberali jam afferes caufa manu. V. ASSERO. conf. in LIBERI infra.

LIBERALĬTER, Adv. [ἐλευθερίως, φιλοτίμως] Large, abundanter, frugaliter: cui contrarium eft Parce.
Large & liberaliter. Cic. 5. Verr. 204. Qua in re Senatus optime ac benigniffime cum aratoribus egiffet, large liberaliterque æftimaffet, in ea, &c.
Educatus liberaliter & Ingenuus. Cic. 3. de Fin. 57. Eft hominis ingenui & liberaliter educati, velle bene audire a parentibus, &c.
Eruditus liberaliter, Optimis artibus inftitutus. Cic. 2. Tufc. 6. Eos fi poffumus excitemus, qui liberaliter eruditi, adhibita etiam differendi elegantia, ratione & via philofophantur. Sic liberaliter inftructus, apud Cæf. 3. Bell. Civil. 61.
Genitus liberaliter. Plin. lib. 23. cap. 1. Saluberrimum liberaliter genitis Campaniæ quodcunque tenuiffimum.
Habere aliquem accurate & liberaliter. Salluft. Jugurth. cap. 103.
Largiri dotem liberaliffime. Apul. 10. Met. p. 250.
Polliceri liberaliter. Cic. 5. Att. 13. Thermoque tametfi ante adventum meum liberaliffime erat pollicitus tuis omnibus, tamen Philogenem, &c.
Servire liberaliter. Ter. Andr. 1. 1. 11. Liv. 8. 34. extr. Notitiamque eam brevi apud regem liberaliter, dextereque obeundo officia, in familiaris amicitiæ adduxerat jura.
Tractare aliquem liberaliter. Cic. 4. Verr. 12. Hi porro qui fucceſſerunt, vehementer iftius cupidi, liberaliter ex iftis cibariis tractati, nonminus acres contra me fuerunt.
Vivere liberaliter. Cic. in Parad. 6. Cui tanta poffeffio eft, ut ad liberaliter vivendum facile contentus fit.
Liberaliter, pro Indulgenter. Salluft. Catil. cap. 11. Exercitum quem in Afia ductaverat luxuriofe, nimifque liberaliter habuerat. Budæus.

LIBERALĬTAS, ātis. f. [ἐλευθεριότης, ἀφειδία] Cic. 1. Off. 20. Juftitiæ eft conjuncta beneficentia: quam eandem vel benignitatem, vel liberalitatem appellari licet.
Libidinofa liberalitas. Valer. Max. lib. 8. cap. 2. 2. de C. Vifellio, C. Vifellius Varro gravi morbo correptus, trecenta millia nummûm, ab Octacilia Laterenfi, cum qua commercium libidinis habuerat, expenfa ferri fibi paffus eft, eo confilio, ut fi deceffiffet, ab hæredibus eam fummam peteret, quam legati genus effe voluit, libidinofam liberalitatem debiti nomine colorando.
Sinifira liberalitas. Catul. 27. 15.
Dividere liberalitatem in multos. Sen. de Benefic. lib. 2. cap. 28.
Liberalitas, pro Bonitate. Ter. Adelph. 1. 1. 32.

Pudore & liberalitate liberos
Retinere fatius effe credo, quam metu. Donatus; Pudore, ad filios retulit: Liberalitate, ad parentes. Argumentum a conjugatis: Liberalitate regendi funt, propter quod Liberi dicuntur. Liberalitatem autem Bonitatem dicit.
Liberalitas in fórores. Cic. de Amicit. 11. Quid dicam de moribus facillimis, de pietate in matrem, liberalitate in forores, bonitate in focs, juftitia in omnes?
Ingenii liberalitas. Cic. 2. de Fin. 52. Opes vel fortunæ, vel ingenii, liberalitati magis conveniunt.
Liberalitas eleganter Fonti comparatur. Plin. lib. 2. Epift. 4. ad Calvinam, Sunt quidem omnino nobis modicæ facultates, dignitas fumptuofa: reditus propter conditionem agellorum, nefcio minor, an incertior: fed quod ceffat ex reditu, frugalitate fuppletur, ex qua velut ex fonte liberalitas noftra decurrit. Quæ tamen ita temperanda eft, ne nimia profufione inarefcat. fed temperanda in aliis: in te facile ratio conftabit, etiam fi modum exceffent. Ceffat, h. e. Deeft.

LIBĔRI, orum. m. [παῖδες, τέκνα] Filii, filiæque dicuntur numero fere pl. quamvis & in fingulari aliquando reperiatur: dicitur &: in plurali etiam de uno filio filiave. Caius de Verb. fignific. l. Non . ., Non eft fine liberis, cui vel unus filius, unave filia eft. Hæc enim enuntiatio, Habet liberos, femper pro plurativo numero profertur: fic ut & Pugillares & Codicilli. Scævola, l. Scævola. D. de verborum & rerum fignif. Paulus de Grad. affin. l. Jurifconfultus, Liberi ufque ad trinepotem: ultra hos, Pofteriores vocantur. Papinianus de verborum fignific. l. Cognofcere. Calliftratus ibidem, l. Liberorum, Liberorum appellatione, nepotes & pronepotes, ceterique qui ex his defcendunt, continentur: hos enim omnes liberorum appellatione lex XII Tab. comprehendit.
Liberûm, pro Liberorum. Cic. 3. Verr. 40. Habitus fis in liberûm loco: ficut mos majorum ferebat. Loquitur de Neceffitudine fortis inter Quæftorem & Procof.
Liberi. de Uno tantum filio dictum. Ter. Hec. 2. 1. 15.

Qui illum decrerunt dignum, fuos cui liberos committerent. Ubi Donatus, Multam fonanter, & accufatorio ftrepitu nec mafculinum nec femininum pofuit: nec unum, fed liberos. Sic Cic. (3. Verr 91.) En cui tuos liberos committas. Quum de uno ageret. Et, (153) Habemus enim liberos omnes. De puella Hactenus Donatus. Cic. pro Cluent. 31. Fratris autem liberos vita privavit. De uno tantum filio loquitur. V. Gell. lib. 2. cap. 13. conf. 3. Verr. 113. Ter. And. 5. 3. 20.
Liberi dicti funt a liberalitate regendi, ut ait Donatus in Adel. 1. 1. 32.
Certi liberi. V. CERTUS. Dulces

Digitized by Google

Dulces liberi. Hor. Epod. 2. 40.
Similes patri liberi. Senec. Med. 1.
Auctus liberis. Tacit. 3. Ann.
Commendare liberos. V. COMMENDO.
Dare liberos. Catul. 59. 67.
Imperare liberis. V. IMPERO.
Parere liberos. Senec. Theb. 1.
Procreare liberos. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Suscipere liberos. Cic. in Topic.
Trium liberorum jus, inter præmia fuit, quæ lege Papia Poppæa, Maritis patribusque decreta fuerunt, cujus hæc erat vis, ut in petitione magistratûs præferrentur candidati, quibus plures liberi essent: Item, ut in ipso magistratu præcederent tales, denique ut ante XXV. annum ætatis contra legem annariam possent admitti. Quæ beneficia non nisi in illis locum habebant, quibus terni liberi nati essent; quibus pauciores, excidebant. V. Lips. Comment. in 3. Ann. Tacit. cap. 25. pr. n. 45. seqq.
LIBERĀLIS, e. Adj. Ad liberos pertinens. ut Liberalia nomina. Varro de L. L. 7. 28. extr. p. 91. ed. tert. Steph.
LIBERTUS, i. m. [ἀπελεύθερος] cujus correlativum est Patronus; Is est, qui quum esset servus, factus est liber. Ulpianus eum esse libertum definit, quem quis ex servitute ad civitatem Romanam perduxit. Plaut. Asin. 3. 3. 100. — magis decorum est,
Libertum potius, quam patronum onus in via portare. Modestinus, Libertis, libertabusque meis, libertum libertæ testatoris non contineri.
Assignare libertum. V. ASSIGNO.
Libertus primus, secundus. Martial. 2. 3.
Libertum docti Lucensis quæro Secundum. Et in quadam inscriptione reperio, FECIT SIBI ET PETIAE COLLIBERTAE PRIMAE VXORI. Ex quibus verbis facile conjicere est in patronorum libertis ordinem quendam fuisse, & quosdam primos, quosdam secundos vocatos fuisse, quod alteri apud patronum priorem locum obtinerent, alteri proximum. Ergo Primi & Secundi dicebantur, ut aliis omnibus potiores: ac fortasse inde factum est ut apud Jurisconsultos tam sæpe nomen Primi & Secundi legamus. Turneb. 18. 3.
LIBERTA, æ. f. Suet. Aug. cap. 65. Cum una ex consciis liberta suspendio vitam finiisset.
Fortissima liberta. Hor. 1. Serm. 1. 99.
LIBERTĪNUS, i. m. [ἀπελευθερικός] dicitur Qui ex justa servitute manumissus est: & habet correlativum Ingenuus. Cic. 2. Att. 1. ad fin. An libertinis, atque etiam servis serviamus? [Libertini Ciceroni sunt Libertorum posteri, seu Descendentes.
Libertini, Ipsi Liberti quoque dicti. Suet. in Claud. cap. 24. Ignarus temporibus Appii, & deinceps aliquandiu, libertinos dictos, non ipsos qui manumitterentur, sed ingenuos ex his procreatos.
LIBERTINA, æ. f. ut, Mera libertinarum. Hor. 1. Serm. 2. 28.
Phryne libertina. Hor. Epod. 14. 15. — me libertina, neque uno
Contenta Phryne macerat. Plaut. Mil. 3. 1. 189.
LIBERTĪNUS, a, um. Adj. ut, Pater libertinus. Hor. 1. Serm. 6. 6. & 45.
Conditionis libertinæ homo. Modestinus in l. Homo liber. D. de statu hominum.
LIBERTINITAS, ātis. f. in l. Juxta. Codic. De liberali causa, Sive de libertinitate, sive de ingenuitate quæstio moveatur. Masurius Sabinus in l. 2. D. Si libertus ingen. esse dicat. Qui ex libertinitate ingenuitati se asserunt.
LIBERTINIUM, i. n. Idem. Calpurn. Decl. 14. extr. Ego postulo tenue libertinium, quod vix sufficit istius funeri. Burm. edit. Libertinum. viz. Patrimonium.
LIBERO, [ἐλευθερόω, ἀπαλλάττω, ῥύομαι, λυτρόω] āre. Manumittere, dare libertatem alicui.
Liberare, Absolvere. Cic. Nihil antiquius fuit, quam ut te a sceleratorum hominum calumniis liberarem.
Liberatus sum, Dave, hodie tua opera: h. e. Periculo ereptus. Ter. And. 2. 2. 33.
A creditoribus liberare. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 7.
De domino liberare. Jabolenus in l. Fullo de actione. D. de Furtis.
Ære alieno se liberare, Creditam sibi pecuniam creditori numerare, debita persolvere. Cic. 6. Att. 2. Ita multæ civitates omni ære alieno liberatæ, multæ valde levatæ sunt.
Liberare fidem reliquam ære alieno. In quodam ex vet. Epist. ad Dalech. H. St. Obligatam ærario fidem liberare, exstat apud Suet. in Claud. cap. 9. conf. FIDES. Quædam hujus observationis a pr. delecta fuerunt verba.
Culpa liberare, Absolvere. Cic. 13. Att. 22. Ego librarios tuos culpa libero.
Cura liberare, Eximere. Cic. 7. Verr. Remitto tibi hoc totum, atque ista te cura libero.
Custodiis corporis liberare. Cic. in Somn. Scip. 6.
Erroribus animos hominum liberare. Cic. 1. de Fin. 14. Eum quem ego arbitror unum vidisse verum, maximisque erroribus animos hominum liberavisse.
Infamia liberare. Cic. 2. Verr. 43. Ut odio, invidia, infamia, turpitudine totum ordinem liberetis.
Invidia magna & inveterata liberare. Cic. 2. Offic. 58.
Metu aliquem liberare, Metum alicui adimere. Ter. And. 2. 2. 2. Sic
Opere magno liberare. Cic. 4. Acad. 121. Sic ille & deum opere magno liberat, & me timore.
Periculo liberare. V. PERICULUM.
Promissa nonnulla liberantur jure prætorio &c. pro Irrita habentur, vel Eorum tollitur obligatio, ne ligent. Cic. 1. Off. 33.
Suspicione aliquem liberare. Cic. 1. Fam. 2. Quem ego ipsum quum audio, prorsus eum libero omni suspicione cupiditatis. De Pompeio loquitur. i. e. Judico liberum, aut vacuum esse debere ab omni suspicione. Enallage est facti pro Judicio.
Tædio liberare. Plin. lib. 26. cap. 13.
Vagina liberat ensem. Ovid. 6. Met. 551.
Voto liberari. V. VOTUM.
Culpæ aliquem liberare. Liv. 41. 19.
Liberare fidem suam, Præstare promissum. Cic. pro Flac. 46. Ipse tamen Fufius satisfacit absentibus, & fidem suam liberat. [V. Ære alieno liberare supra.

Liberare (inquit Perottus) etiam aliquando usurpamus pro eo quod est Addicere. Unde in licitationibus rem, quæ venalis proposita est, plus offerenti addicere seu liberare dicimur: & non modo qui vendit, sed etiam qui emit, rem ipsam sic venditam, Liberare dicitur. Hinc Liberationis vocabulum, Paulus Jurisc. in l. Liberationis. D. de verborum & rerum significatione, affirmat eandem vim habere, quam Solutionis. Et contra, Solutionis verbum ad omnem liberationem pertinet, ut vult idem Paulus in l. Solutionis, D. de solutionibus.
LIBERĀTUS, a, um. Partic. Plin. 22. 4. Liberatus obsidione, abominandoque exitio totis castris.
Dominatu regio liberata respublica. Cic. 4. Tusc. 1. Pœna bis liberatus. Curt. 9. 7. 11.
In Judiciis liberatus, Absolutus. Nepos 15. 2. 3. Ab eodem in judiciis, eum capitis causam diceret, defensus, aliquoties liberatus discesserat.
Liberata ponebant pro Effata, id est, locuta. Festus.
LIBERĀTOR, ōris. m. [ῥύστης] Qui aliquem liberat. Cic. ad Brut. 16. Non dicam pro liberatoribus orbis terrarum. Cic. 14. Att. 12. Quid censes, quum Romam puer venerit, ubi nostri liberatores tuti esse non possunt?
Orbis terrarum liberatores. Curt. 9. 10. 5.
Patriæ liberatores. Nepos 10. 10. 2.
Urbis liberator. Liv. 1. 60.
LIBERATIO, ōnis. f. Cic. 2. Q. frat. 1. Passim in pactionibus faciendis non legem spectare Censoriam, sed potius commoditatem conficiendi negotii, & liberationem molestiæ.
Culpæ liberatio. Cic. pro Ligar. 1.
Malorum liberatio. Quintil. lib. 5. cap. 10.
LIBER, bri. m. [φλοιός] Pars corticis interior, quæ ligno adhæret. Columel. l. 5. c. 10. Ita librum arboris inolescere sinito. Virg. 10. Ecl. 67.
Nec si, quum moriens alta liber aret in ulmo, &c. Idem 2. Georg. 77.
— huc aliena ex arbore germen
Includunt, udoque docent inolescere libro.
Liber, [βιβλίον, τεῦχος, λόγος, σύγγραμμα] In quo scribimus, quia ante usum chartæ, de libris & corticibus arborum volumina compaginabantur. V. Serv. in Virg. Æn. 11. Aliter tamen sentit Salmasius, qui ex Græco λέβηρ deducit, pro quo Æoles [illegible], vel [illegible] dixerint. V. eum de Modo usurarum cap. 10. p. 406. Cic. 9. Att. 11. Demetrii librum de concordia tibi remisi. Idem 4. Att. 13. extr. De libris oratoriis factum est a me diligenter, diu multumque in manibus fuerunt, describas licet.
Liber, Ipsum Opus integrum. Plin. 2. Epist. 20. Postea recisa, ac purgata, in unum librum, grandem quidem, unum tamen, coartasse. Cic. 15. Att. 27. Librum tibi celeriter mittam de gloria. Librum posuit pro Volumine, & toto opere. De Gloria enim duos libros uno volumine scripsit Cicero.
Liber, pro certa Parte operis; ut Virgilii Æneis in duodecim libros distincta est.
Liber etiam dicitur Oratio. Cic. 2. Att. 1. Libros appellat, quas paulo ante Orationes vocarat. Iisdem, inquit, ex libris perspicies, & quæ gesserim, & quæ dixerim. Quin & Verrinas actiones, & orationes in Catilinam ipse Libros vocat. Asconius quoque in Verrinæ tertiæ argumento, In ceteris, inquit, orationibus defensor futuros, accusationis officium his libris, qui Verrinarum nomine nuncupantur, compensare decrevit. Paulo post, Libros igitur pro qualitate criminum Tullius dividens, &c. Ibidem tertiam Verrinam quatuor locis librum vocat. Id quod facit & in quartæ Verrinæ argumento. Cic. in Orat. 103. de septem Verrinis loquens, Quod igitur in accusationis septem libris, non reperitur genus? Itaque sic Lambinus inscripsit.
Liber grandi volumine. Gell. lib. 14. cap. 6.
Liber & volumen. Quintil. lib. 9. cap. 4. circa finem.
Copia bona librorum. Hor. 1. Epist. 18. 109.
Carminum libri. Hor. Epod. 17. 4.
Liber de contemnenda morte, secundus de tolerando dolore. Cic. 2. de Divin.
Bonus liber. V. BONUS.
Chronici libri. V. CHRONICA.
Insignes libri. Plin. lib. 1. Epist. 12. ad Octavium.
Laborati libri. V. LABORO.
Lintei libri. V. LINTEUM.
Longi libri. V. LONGUS.
Musteus liber. V. MUSTUM.
Nobiles libri undique coempti. Hor. 1. Carm. 29. 13.
Subtiles tres libri & diligentes. Plin. 5. Epist. 100.
Venosus liber. Pers. 1. Sat. 76. V. Venosus in VENA.
Verax aperit præcordia liber. Hor. 1. Serm. 4. 89.
Colligere librum. V. COLLIGO.
Comparare libros in aliquid. Quintil. in proœm. lib. 1.
Componere librum. V. COMPONO.
Conficere librum. V. CONFICIO.
Conjicere in librum. V. CONJICIO.
Corrigere librum. Cic. 6. Fam. 7. Ego filio dixeram librum tibi legeret, & auferret: aut ea conditione daret, si reciperes te correcturum, hoc est, si totum alium faceres. Ibid. in fine, Quod ad librum attinet, quem tibi filius dabit, peto a te, ne exeat: aut ita corrigas, ne mihi noceat.
Credere arcana libris. Hor. 2. Serm. 1. 31.
Ille velut fidis arcana sodalibus olim
Credebat libris.
Edere libros de re aliqua. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Edidit librum, non esse Cæsaris filium quem Cleopatra dicat, &c. Suet. in Jul. c. 52. h. e. Librum conscripsit, in quo contendit non esse, &c.
Emittere librum de re aliqua. Quintil. in proœm. lib. 6.
Excipere librum. Quintil. in proœm. lib. 1. pag. 7. Duo jam sub nomine meo libri ferebantur artis rhetoricæ, neque editi a me, neque in hoc comparati. Namque alterum sermone per biduum habito, pueri, quibus id præstabatur, exceperant.
Habemus nos autem in libris, non modo, &c. Cic. 9. Att. 11.
Inchoare libros & conficere. V. INCHOO.
Incidere in libros alicujus. V. INCIDO.
Inscribere quicquam in libro. V. INSCRIBO.
Inscribere libros nomine alicujus. Quintil. lib. 3. cap. 5. Sunt tamen inscripti nomine Hermagoræ libri.

Into-

Insenescere libris. Hor. 2. Epist. 2. 83.
Et studiis annos septem dedit, insenuitque
Libris, & curis.

Legati si libri sint: perscripti libri nondum malleati, vel ornati, continebuntur. Proinde & nondum conglutinati, vel emendati continebuntur. Ulpian in l. librorum appellatione. D. de leg. 3.

Pervolutare libros. Cic. 5. Att. 12.

Portare fasciculum librorum. Hor. 1. Epist. 13. 13.

Scribere in libro. Cic. 1. de Orat. 94. Scripsi etiam illud quodam in libello, qui me imprudente & invito excidit.

Volvere libros. Claud. de Nupt. Honor. 232.

Volvendi sunt libri Catonis. Cic. de Clar. Orat. 198.

Vulgare librum. Quintil. in procem. lib. 1. pag. 7.

Liber, pro Inventario, ut vulgo dicitur, vel Registro. Cic. 5. Verr. 167. Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium, quas ego Syracusis apud Carpinatium in litterarum allatarum libris, Romæ in litterarum missarum apud magistrum Tollium familiarem tuum inveni. Budæus.

Liber pro Epistola ponitur a Nepote 6. 4. 2. Librum gravem multis verbis conscripsit, &c.

Librorum nomine interdum κατ' ἐξοχὴν Sibyllinos intelligebant. Liv. 3. 10.

LIBRARIUS, a, um. Adj. [χαρτικὸς] Quod ad libros pertinet. Plin. lib. 35. cap. 6. Omne autem atramentum sole perficitur, librarium gummi, tectorium glutino admisto.

Scriptor librarius. Hor. de Arte Poet. 354.

Taberna libraria. Cic. 2. Philipp. 21. Nisi se sub scalas tabernæ librariæ conjecisset.

LIBRARIA, æ. f. [βιβλιοθήκη] Locus in quo reponuntur libri, Græce Bibliotheca. Gell. lib. 5. cap. 4. Apud Sigillaria, forte in libraria ego & Julius Paulus poeta, vir memoria nostra doctissimus, consederamus.

LIBRARIUM, i. n. Cista in quo servantur libri Cic. in Orat. pro Milon. 33. Exhibe quæso, Sex. Clodi, exhibe librarium illud legum vestrarum, quod te aiunt eripuisse e domo. Alii legunt Libellarium.

LIBRARIUS, i. m. [βιβλιογράφος] Qui libros transcribit. Cic. 2. de Lege Agr. 13. Aliquando tandem, me designato, lex in publicum proponitur: concurrunt jussu meo plures uno tempore librarii, descriptam legem ad me afferunt.

Mendosus librarius. V. MENDA.

Scrinia librariorum. Catul. 14. 17.

Librarius & scriptor. Liv. 38 55. In L. Scipione malim equidem librarii mendum, quam mendacium scriptoris esse, in summa auri atque argenti.

Librarios possumus appellare eos, quos nunc Impressores vocamus: qui suis typis librum unum, in varia transfundunt exemplaria: quique uno die tantum excudunt, quantum vix mille librarii possent scribere.

LIBRARIUS, a Libra. V. LIBRA.

LIBRARIŎLUS, i. m. dimin. [βιβλιογραφίδιον] pro Servulo a manu. Cic. 4. Att. 4. Etiam vellem mihi mittas de tuis librariolis duos aliquos quibus Tyrannio utatur glutinatoribus. Et 1. de Legib. 7. Cujus loquacitas habet aliquid argutiarum, nec id tamen ex illa erudita Græcorum copia, sed ex librariolis Latinis.

LIBRĬCŎLA, æ. m. Sarisb. in Carm.
Nummipetæ cum libricolis nequeunt simul esse.

LIBRĬGER, ĕra, ĕrum. Qui libros portat. Paulin. Nolanus Epist. 28. Postulasti per eundem librigerum, &c.

LIBELLUS, i. m. dimin. [βιβλίον, γραμμάτιον, δέλτος, πινάκιον] Cic. ad Planc 16. Att. 16. Atticus libellum composuit: eum mihi dedit, ut darem Cæsari; eram autem cœnaturus apud eum illo die: quum libellum Cæsari dedi, probavit causam: scripsit Attico æqua eum postulare.

Argutus libellus. V. ARGUO.

Aureolus. V. AURUM.

Doctus. Martial. lib. 10. 19.

Famosus libellus. V. Famosus, in FAMA.

Macer. V. MACER.

Lepidus novus libellus. Catull. 1. 1.

Rusticulus non nimis. Martial. lib. 10. 19.

Sacri libelli. Juven. 13. Sat. 19.

Severos parum. Martial. lib. 10. 19.

Tristes libelli. Propert. lib. 1. 9. 13.

Curare libellos recognoscendos, emendandosque. Plin. ad Nepot. 4. Epist. 26.

Dedicare libellos. V. DEDICO.

Dare libellos de re aliqua. Quintil. lib. 1. cap. 7.

Emittere libellos. Publicare, edere. Plin. 1. Epist. 2. ad Arrianum, Libelli, quos emisimus, dicuntur in manibus esse.

Innotescere libellis alicujus. Ovid. 3. Amor. 12. 7.

Proferre libellos. Tacit. 2. Ann 30. pr.

Libellus, dicitur quam vulgus Supplicationem appellat. Sueton. Aug. cap. 53. Promiscuis salutationibus admittebat & plebem, tanta comitate adeuntium desideria excipiens, ut quendam joco corripuerit, quod sic sibi libellum porrigere dubitaret, quasi elephanto stipem. Libellum Tranquillus vocavit Schedulam supplicem, qua postulata populares Principibus exponere solent. Hæc Budæus.

Libellus, pro Libello supplici. Vide Turr. in quendam locum Suetonii. H. St.

Signare libellos. Suet. in Aug. cap. 50. Subnotare, Plin. 1. Epist. 10. Bud.

Vacare libellis supplicibus. Martial. lib. 8. 31.
Idem supplicibus vacat libellis.

A libellis, dicti ministri, qui principi in hoc negotio subserviunt, semper ut supplices libellos ministrent. Suet. in Domit. cap. 14. Epaphroditum a libellis capitali pœna condemnavit. Lampridius in Alexandro cap. 31. pr. Postmeridianis horis subscriptioni & lectioni epistolarum semper dedit operam, ita ut ab epistolis, a libellis, & a memoria semper assisterent.

Agere libellos. Tryphonius in l. Rescriptum. D. de distractione pignorum, Rescriptum est ab imperatore libellos agente Papiniano. i. a Libellis apud imperatorem præfecto. Budæus.

Libellus, pro Commentario, quam Memoriam vulgo vocant. Quintil. lib. 12. cap 8. Pessimæ vero consuetudinis est libellis esse contentum, quos componit aut litigator qui confugit ad patronum, aut alii ex genere advocatorum. Budæus. Cic. 2. Philip. 16.

Libellus memorialis, Scriptum memoriæ causa paratum. Suet. in Jul. Cæs. cap. 56. Epistolæ quoque ejus ad Senatum exstant, quas primum videtur ad paginas & formam memorialis libelli convertisse.

Libellus, quam *citationem* vocant. Plaut. Curc. 1. 3. 6.
Ubi tu es, qui me libello Venerio citasti? ecce me
Sisto: ades contra.

Libelli, pro Litteris, vel etiam Punctis & articulis quos vocamus. Cic. 11. Fam. 11. Neque de Planco quidem spem adhuc abjecit, ut ex libellis ejus animadverti. Cic. 4. Verr. 183. Recita mihi quæso, hunc primum libellum, deinde illum alterum libellum Canuleii.

Libellos proponere in locis celeberrimis, h. e. Programmata seu Inscriptiones, quibus significentur res aliquæ esse venales. Cic. pro Quint. 50. Cujus bona venierunt, cujus non modo illæ amplissimæ fortunæ, sed etiam victus vestitusque necessarius sub præcone cum dedecore subjectus est, de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem certe tacite obscureque conceditur.

Dejicere libellos is solebat, qui creditoribus se obligare paratus erat, vel solvere parabat, vel denique eum cujus bona proscribebantur defendere volebat. Cic. pro Quint. 25. Jussit bona proscribi, &c. Paulo post 27. Libellos Sextus Alphenus procurator P. Quintii, familiaris & propinquus Sexti Nævii, dejicit. Ibid. 61. Qui locus igitur absentis defendendi procuratori primus datus est? Quum proscribebas? Ergo affuit, non passus est: libellos dejecit Sextus Alphenus. Seneca de Benef. 4. 12. Spondeo pro judicato, & suspensis amici bonis libellum dejicio, creditoribus ejus me obligaturus. Turneb. Advers. 12. 9.

Libellus, Epistola est assertoria, quam vulgo Certificationem vocamus, ut quas tributorum & vectigalium immunes ad publicanos destinare solent, ne pro vectura res suas advehentes importantesve inhibeant. Paulus in l. Si publicanus. De publicanis, Significet, inquit, id libello manu sua subscripto, eumque ad publicanum mittat. Budæus.

Libellum pro Taberna libraria posuit Catull. 56. 3.
Te campo quæsivimus minore,
Te in circo, te in omnibus libellis. V. Ibi Scalig. & If. Voss. ut & J. Gerh. 4. Inst. Orat. p. 231. Al. Tabellis, vel Tabernis perperam.

Libellus, Genus mensuræ. Cato cap. 15. Parietes villæ si locet in pedes centum, id est, pedes denos quoquoversum, habeat libellum in pedes quinos, & perticam unam pedum III. CIX. Al. Libellis. V. LIBRA.

LIBELLŬLUS, i. m. Aliud dimin. Mart. Capell. 3. p. 71. Quantum solo inditum libellulo.

LIBELLĀTĬCI, Qui metu suppliciorum eo pertrahebantur, ut idolis etiam sacra facerent, Sacrificati dicebantur, iidemque Turificati: Qui non incendissent quidem tura idolis, sed tamen per libellos tantum nomina dedissent, Libellatici vocabantur. Cyprian. 4. Epist. 2. ad Antonianum, Nec tu existimes, frater carissime, sicut quibusdam videtur, libellaticos cum sacrificatis æquari oportere. V. ibidem plura. Ex Erasmo in Cyprian.

LIBELLENSIS, is. m. Qui libellis præest aut suscipiendis aut recitandis. l. 32. Cod. de Appell.

LIBELLĀRIS, e. Adj. Sidon. 9. Epist. 11. Opus libellare conficere.

LIBELLARIUM, i. n. Cista in qua conditi servantur libelli. Cic. pro Milon. 33. Exhibe libellarium illud. Alii legunt Librarium.

LIBELLIO, ōnis. m. [γραμματεύς] a veteribus dicebatur, ut quem Tabellionem vocamus. Varr. apud Non. 2. 499. Tum ad me ferunt, qui libellionem esse sciebant.

Libellio, Minutorum librorum venditor, qui & Librariolus dici potest. Tales autem non in taberna aut pila, sed in capsa totam suorum libellorum suppellectilem facile orbem circitantes gerunt. Stat. 4. Silv 9. 21.
De capsa miseri libellionis, &c.

LIBET, vel LUBET, libuit, vel libitum est. [ἀρέσκει] ēre. Imperf. Idem quod Placet: a Labando, ut Varro inquit L. L. 5. 6. quod, ut lubrica, mens prolabitur.

Non libet mihi deplorare vitam, quod multi fecerunt. Cic. de Senect. 84. Et 2. Att. 18. De Repub. non libet plura scribere.

Insanire libet tibi. Virg. 3. Ecl. 36.

Liberet. Cic. 1. de Nat. Deor. 82. Ut mihi quidem admirari liberet, in homine esse Romano, &c.

Libere, Velle, placere. Cic. 14. Att. 21. Cui facile persuasi, mihi id quod rogaret, ne licere quidem, non modo non libere.

Libet, personaliter positum. Cic. 2. de Fin. Aut quod esset natum appetendum, aut quod prodesset, aut quod juvaret, aut quod liberet. Sueton. in Jul. Cæs. cap. 20. Cetera item, quæ cuique libuissent, dilargitus est. [An Libuisset?

Libitum est. Ter. Adel. 5. 1. 4. Prodeambulare huc libitum est. Cic. 2. de Orat. 348. De quo genere libitum est mihi paulo plura quam ostenderem dicere.

Ut libebit. Cic. de Senect. 58. Id ipsum tamen, ut lubebit. &c. Ut lubet. Cic. de Clar. Orat. 44. Magis lubet. V. MAGIS.

Ad libitum. V. AD præposit. conf. LUBET.

LIBENS, entis. [ἄσμενος] Volens, facilis. Cic. 13. Fam. 65. Consecutus es ut libentissimis Græcis nutu quod velis consequare.

Animo libenti, & Libentibus animis aliquid facere: h. e. Libenter & admodum æquo animo. Cic. pro Cluent. 6. Eamque animis vestris aut libentibus aut æquis remittatis. Liv. 29. 8. Ut modicas injurias non æquo modo animo pati, sed prope libenti possent. Al. Lubenti.

Illo libente. Cic 1. pro Lege Agr. 48. Quam ego dignitatem etsi libente illo, tamen absente illo per vos consecutus sum.

Me libente. Cic. 10 Att. 4. Si vera sunt, ignosces; si falsa, me libente eripies mihi hunc errorem.

Compar. Plaut. Asin. 2. 2. 2. Ut ego illos libentiores faciam, i. e. Hilariores.

Superl. Omnibus libentissimis: h. e. Æquissimis, & non repugnantibus. Cic. 4. Att. 2. Illam porticum redemptores statim sunt demoliti, libentissimis omnibus. Plaut. Pseud. 5. 2. 22. Cor lubentissimum.

Lubens, seu Libens, pro Libenter [ἀσμένως] auctore Donato. Ter. And. 2. 1. 39. Fugin' hinc? a. ego vero ac lubens. Idem Heaut. 2. 5. 15.
Faciam boni tibi aliquid pro ista re, ac lubens. Idem Adelph. 5. 5. 6.
Servum haud illiberalem præbes te, & tibi
Lubens benefaxim. & 5. 6. 8.

Et

Digitized by Google

Et tibi ob eam rem, si quid usus venerit,
Lubens benefaxim. meditor esse affabilis. conf. Plaut. Amphit. 4. 4. 36. & Casin. 5. 1. 12.

Morior libens. Ovid. 14. Met. 721.

LIBENTER, Adv. [ἀσμένως, ἡδέως] Æquo, seu Lubenti animo.
Legere aliquid libenter. Cic. 2. Att. 1. Quanquam illa tua (legi enim libenter) horridula mihi atque incompta visa sunt. Libenter, quasi Diligenter: ut contra, Non libenter legunt, qui Negligenter. Plaut. Rud 4. 2. 18.
Nam qui dormiunt libenter, sine lucro & cum malo quiescunt.
Vivere libenter & cœnare. Ter Eun. 5. 8. 44. — tu hercle cum illa, Phædria,
Et libenter vivis, etenim bene libenter victitas. Ubi Donatus; Libenter vivis, i. e. Bonorum ciborum edax es. Cato cap. 156. Si voles in convivio multum bibere, cœnareque libenter, ante cœnam esto crudam quantum voles ex aceto. De Brassica loquitur.
Magis lubenter, V. MAGIS.
Nimium libenter. V. NIMIS.
Compar. Plaut. Capt. 1. 2. 10.
Omnes profecto liberi lubentius
Sumus, quam servimus. Hor. 2. Epist. 1. 262.
Dicit enim citius, meminitque libentius illud
Quod quis deridet, quam quod probat, & veneratur.
Superl. Cic. 2. de Legib. 1. Illo loco libentissime soleo uti.

LIBENTIA, æ. f. [εὐφροσύνη] Voluptas, gratia. Gell. lib. 15. cap. 2. Cui libentiæ gratiæque omnes conviviorum incognitæ sint. i. e. Complacentiæ, voluptates, quasi libidines quædam decentes.

LIBENTINA, vel LUBENTINA, æ. f. Dea libidinis, Venus. Cic. 2. de Nat. Deor. 61. Quo ex genere, Cupidinis, & Voluptatis, & Lubentinæ Veneris vocabula consecrata sunt. Augustin. de Civ. Dei 4. 8. Libentinæ nomen a libidine. conf. Varr. de L. L. 5. 6.

LIBIDO, inis. f. [ἐπιθυμία, λαγνεία] est (auctore Donato ad Hecyr. 2. 2. 3.) quælibet Voluntas temere suscepta. Cic. 4. Tusc. 12. Voluntas est quæ quid cum ratione desiderat: quæ autem ratione adversa incitata est vehementius, ea libido est, vel cupiditas effrenata, quæ in omnibus stultis invenitur. Plaut. Epid. 1. 1. 87.
Nequam homo es, Epidice, cui libido est male loqui. Idem Pers. 2. 2. 6. Audacter, si libido est perdere. Trin. 4. 2. 23.
Magis libido est observare quid agat: ei rei operam dabo. Ter. Heaut. 2. 1. 4.
Ex sua libidine moderantur, quæ nunc est, non quæ olim fuit.
Sæva libido habendi. Lucan. ad Pison. 208.
Invasit libido plerosque. V. INVADO.
Libido, pro Nimia Veneris appetentia; ut
Fœdus ac maculosus avaritia & libidine. Tacit. 1. Hist. 7.
Damnosa libido. Hor. 2. Epist. 1. 107.
Dira. Lucret. lib. 4. 708. & Pers. 3. Sat. 36.
Feminea. Ovid. 1. de Arte Am. 341.
Furiosa. Ovid. 1. de Arte Am. 281.
Inexstinctæ libidinis homo. Ovid. 1. Fast. 413.
Intoleranda libido. V. INTOLERANDUS.
Masculæ libidinis femina. Hor. Epod. 5. 41.
Potens libido. Senec. Octav. 7.
Tætra. Hor. 1. Serm. 2. 33.
Vetita. Ovid. 9. Met. 576.
Vitiosa Hor. 1. Epist. 1. 85.
Amittere libidinem. V. AMITTO.
Exstimulat innata libido hunc. Ovid. 6. Met. 458.
Obsistere libidini. V. OBSISTO.
Occlusa libido contumeliis. V. OCCLUDO.
Regnat ebrietas geminata libidine. Ovid. 12. Met. 226.
Libidines, pl. fere de Actibus venereæ libidinis. Cic. de Provinc. Cons. 8. Lateant libidines ejus illæ tenebricosæ, quas fronte & supercilio, non pudore & temperantia contegebat.
Minister libidinum. V. MINISTRO.
Importunissimæ libidines. V. IMPORTUNUS.
Commeant libidines. V. COMMEO.
Constringi libidinibus. V. CONSTRINGO.
Conterere libidines. V. CONTERO.
Dedere se libidinibus. V. DEDO.
Facere delicias & libidines in uno. Catul. 43. 24.
Rumpere assiduis libidinibus membra. Propert. lib. 2. 16. 14.
Libido, Voluntas hominis incerti ac levis. Ter. Phorm. 4. 5. 4.
Atque ita opus facto est, & mature, dum libido eadem hæc manet. Donat.
Ad nostrum arbitrium, libidinemque, adversariorum minas eludamus. Cic. 2. Verr. 10. Sic 2. de Fin. Nam & ipsa declinatio ad libidinem fingitur. Vulgo, Ad lubitum dicunt.
Agere rem aliquam libidine, non ratione. Cic. pro Quint. 14.
Libido, in bonam partem accepta. Sallust. in Catil. cap. 7. Magisque in decoris armis, & militaribus equis, quam in scortis & conviviis libidinem habebant. Idem ad Cæs. De repub. ordinanda, ad finem Ep. 2. Quod si tibi bona libido fuerit patriæ, & parentibus gratificandi, &c. V. Cort. ad priorem locum.

LIBIDINOSUS, a, um. Adj. [ἀσελγής, [illegible], ἀφροδισιαστικός] Qui libidine propensus est.
Dapes libidinosæ, Curiosæ & exquisitæ. Columel. in præfat. lib. 10.
Eloquentia libidinosa. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Sententia libidinosa. Cic. pro Domo 4. i. e. Quæ pro libidine cujusque feruntur.
Voluptas libidinosa. Cic. 1. de Fin. 59.
Libidinosus, Pronus ad venerem, sive appetentens veneris. Cic. de Senect. 29. Libidinosa etenim & intemperans adolescentia, effœtum corpus tradit senectuti.
Caper libidinosus. Hor. Epod. 10. 23.
Compar. Plin. lib. 11. c. 29. Libidinosiores hominum quoque hirtos colligens.

LIBIDINOSE, Adv. [ἀσελγῶς] Appetenter. Ad Libidinem. Sallust. Catil. cap. 51. § 30. Post ubi paulatim licentia crevit, juxta bonos & malos libidinose interficere.
Facere aliquid libidinose. Cic. 1. Verr. 38. Ut quæ ille libidinose, quæ nefarie, quæ crudeliter fecerit.
Libidinose crudeliterque consulere in aliquem. Liv. 3. 36.
Compar. ut, Libidinosius sævire. Tertul. de Monogam. cap. 16.

LIBIDINOR, [ἀσελγαίνω] ari. Sueton. in Neron. cap. 28. ad finem, Olim etiam quoties lectica cum matre veheretur, libidinatum inceste, ac maculis vestis proditum affirmant.

LIBIDINITAS, ātis. f. idem ac Libido. Laber. apud Non. 2. 61. Libidinitate labitur.

LIBETHRUS, i. m. [Λείβηθρον] apud Lycophrontem poetam, videtur esse Mons Macedoniæ habens ad radicem Pimpleam fontem. Unde Musæ dicuntur Libethrides. Strabo scribit lib. 9. & 10. [Λείβηθρον] Libethrum esse locum Thraciæ, ex quo nonnulli qui in Bœotiæ partem migrassent, ubi Parnassus, eodem nomine Libethrum dicarunt. apud Plin. 4. 9 pr. est Libethra. pl. n. Fons Thessaliæ. Hinc

LIBETHRIDES, um. f. pl. Musæ. Virg. 7. Ecl. 21. Libethrides nymphæ.
Nymphæ, noster amor, Libethrides.

LIBIDINOSUS, LIBIDO. V. LIBET.

LIBITINA, æ. f. Dea est, quam alii Proserpinam, alii Venerem dicunt: in cujus templo vendebantur & locabantur ea quæ ad sepulturam pertinent, ut docet Plutarchus in Problem Rom. 23. A libendo Libitina dicta, ut ait Varro. [Immo LIBENTINA. q. V. in LIBET.
Libitina, Ipsæ exsequiarum expensæ. Liv. 40. 19. pr. Pestilentia in agris, forisque & conciliabulis & in urbe tanta erat, ut libitina tunc vix sufficeret. Ad suppeditanda scilicet funeribus necessaria. Vel, Operæ libitinariorum, ut vult Budæus.
Libitina, Ipsa sepeliendi ars, seu vendendi ea quæ ad sepulturam pertinent. Valer. Max. lib. 5. cap. 2. 10. Qui tunc libitinam exercebant, &c. Hor. 2. Serm. 6. 19.
Autumnusque gravis libitinæ quæstus acerbæ.
Libitina, pro Morte, seu pro Lecto in quo mortui ferebantur; quoniam in æde Libitinæ pararentur necessaria ad funebrem apparatum. Hor. 3. Carm. 30. 6.
— multaque pars mei
Vitabit libitinam.

LIBITINARIUS, i. m. [[illegible]] Qui libitinæ præest, & actionem libitinariam exercet, quæstui inserviens: & qui necessaria funeribus venditat: seu qui conducit funera, aut qui curam sepeliendorum cadaverum habet. Ulpian. in l. Quicunque. D. de Institoria actione, Si libitinarius (quem Græci [illegible] vocant) servum pollinctorem habuerit, isque mortuum spoliaverit, dandam in eum quasi institoriam actionem. Ex quibus verbis patet, Libitinarium esse curatorem funeris. Seneca de Benef. 6. 38.

LIBITINENSIS, e. Adj. Ad libitinam spectans; ut, Porta libitinensis, per quam ex Amphitheatro cadavera interfectorum gladiatorum efferebantur. Lamprid. Commodo cap. 16. Galea ejus bis per portam Libitinensem elata est.

LIBO, [λείβω, σπένδω] āre. est Leviter degustare, & quasi Primis labris attingere. Dictum, ut quidam putant, a Labiis, quasi Labiare. Virg. 4. Georg. 54.
Purpureosque metunt flores, & flumina libant.
Amnem libavit quadrupes. Virg. 5. Ecl. 26.
Cibum libare digitis. Ovid. 1. de Arte Am. 577.
Dapes libavit serpens. Virg. 5. Æn. 92.
Libata gustu potio traditur Britannico. Tacit. 13. Ann. 16. i. e. Gustu explorata.
Virginitas libata. Ovid. 2. Epist. 115.
Libare, per metaphoram, Leviter tangere significat. Virg. 1. Æn. 260.
Oscula libavit natæ, dehinc talia fatur.
Libare, Sacrificare. Virg. 7. Æn. 133.
Nunc pateras libate Jovi. Liv. 39. 43. Ubi libare diis dapes, ubi bene precari mos esset, &c. Gell. lib. 2. cap. 7. Solenni die Jovi epulum libaretur. Sic Cic. 2. de Legib. 19.
Pateris altaria libant. Virg. 12. Æn. 174.
Honorem laticum libavit in mensa. Virg. 1. Æn. 740.
Merum libatum. Propert. lib. 3. 17. (Al. 15.) 38.
Lacrymas libare alicui defuncto. Ovid. 1. de Pont. 9. 41.
Pomum libatum. V. LIBATUS Partic.
Tura libare diis. Ovid. 4. de Pont. 8. 39.
Uvam libare deo. Tibul. lib. 1. 10. 21.
Libare, Excerpere legendo auctores, & quod sibi utile est transsumere. Cic. 5. Tusc. 82. Sed a te impetrarim libenter, ut nisi molestum sit, quoniam nulla vincula te impediunt ullius certæ disciplinæ, libasque ex omnibus, quodcunque te maxime specie veritatis movet. Idem 1. de Orat. 218. Plin. lib. 7. cap. 37. Variarum artium scientia innumerabiles extitere, quos tamen attingi par sit florem hominum libantibus. i. e. Præcipuos referentibus.
Excerpere & libare. Cic. 2. de Invent. 4. Omnibus unum in locum coactis scriptoribus, quod quisque commodissime præcipere videbatur, excerpsimus, & ex variis ingeniis excellentissima quæque libavimus.

LIBANS, antis. Partic. Virg. 2. Georg. 529.
Te libans, Lenæe, vocat, &c.
Carchesia libans Virg. 5. Æn. 77.

LIBATUS, a, um. Partic. [[illegible]] quasi Acceptus, sive excerptus. Cic. 2. de Divin. 26. Naturale quod animus arriperet, aut exciperet, extrinsecus ex divinitate, unde omnes animos haustos, aut acceptos, aut libatos haberemus.
Cibi libati ore alicujus, i. e. Prægustati. Ovid. 1. Amor. 4. 34.
Potio libata gustu, i. e. Gustu explorata. Tacit. 13. Ann. 16.
Non libatæ vires, i. e. Non attenuatæ. Intactæ, Integræ. Liv. 21. 29. Integro bello, nusquam ante libatis viribus, Italiam aggrediendam censent.
Libatus, Sacrificatus. Tibull. 1. 1. 19.
Et quodcunque mihi pomum novus educat annus,
Libatum agricolæ ponitur ante deo.

LIBATIO, ōnis. f. [λοιβή] Sacrificatio, vel ea degustatio quæ sacrificiis fieri solebat. Cic. de Arusp. Resp. 21. Te appello, Lentule, tui sacerdotii sunt tensæ, curricula, præcentio, ludi, libationes, epulæque ludorum publicorum. Adde Apul. de mundo p. 74.

LIBAMEN, inis. n. [[illegible]] Libamentum, i. n. & Libatio, onis. f. pro eodem sumuntur: significantque Quicquid in sacris libatur. A Libero patre, qui primus Jovi libavit. Ovid. 3. Fast. 733.
Nomine ab auctoris ducunt libamina nomen. Cic. 2. de Legib. 29. Quod tempus, ut sacrificiorum libamenta serventur, fœtusque pecorum, &c.

Cumulat pingui libamine flammam. Valer. 1. Argon. 204.
Ferre libamenta ad aras. Stat. 3. Silv. 1. 164.
Imponit libamina prima ignibus sacris. Virg. 6. Æn. 246.
Famæ libamina. Ovid. 4. Epist. 27.

Libātor, ōris. m. apud Augustinum.

Libatōrium, i. n. [σπονδεῖον] Crater, quo funditur libamen in sacris. Interp. Vulg. 3. Esdr. 2. 13. & 1. Maccab. 1. 23.

Libum, i. n. [ψαιστόν] Genus dulciarii cibi ex farre, & melle, & oleo; sic dictum, quod libandi causa fiat. Virg. 7. Æn. 109.
— & adorea liba per herbam
Subjiciunt epulis. Vel a verbo Græco λείβω: vel a Libero patre. Ovid. 3. Fast. 735.
Liba deo fiunt, succis quia dulcibus idem
Gaudet, & a Baccho mella reperta ferunt. Cato R. R. cap. 75. Libum sic facito: Caseum bene disterе in mortario; ubi bene trivеris, farinæ siligineæ libram: aut si voles tenerius esse, selibram similaginis solum eodem indito, permiscetoque cum caseo bene, ovum unum addito, & una permisceto bene. Inde panem facito, folia subdito, in foco calido sub testa ea coquito leniter.
Annua liba. Ovid. 1. Fast. 670.
Calenti libo infusa mella. Ovid. 3. Fast. 761.
Grandia liba facere. Ovid. 4. Fast. 776.
Rustica liba. Ovid. 3. Fast. 670.
Tosta liba. Ovid. 6. Fast. 482.
Venalibus libis plena domus. Juven. 3. Sat. 187.

Libus, i. m. Idem. Nigid. de Diis: Deinde surgat, faciat libos quatuor, & intra libos duos a dextra, & duos devexos. Nonius 3. 127.

Libacunculus, i. m. dimin. Parvum libum. Tertull. de Spectac. cap. 27. Stillicidium mellis de libacunculo venenato.

Libārius, i. m. Qui liba vendit. Senec. Epist. 56. Jam libarii varias exclamationes, &c.

Libĭto, āre. frequent. a Lībo. Cic. 3. Fam. 8. Etsi de tua prolixa, beneficaque natura libitavit aliquid, &c. Alii legunt Limavit; alii Limitavit.

Libŏnŏtus, i. m. [Λιβόνοτος] Ventus flans inter Liba, id est Africum, & Notum. Plin. lib. 2. cap. 47.

Libōra, æ. f. [Λιβώρα] olim Elbora, Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Hispaniæ urbs: Talabrica hodie. Vulgo *Talavera*.

Libra, æ. f. [λίτρα, σταθμός, ζυγός] quæ & As, & Mina seu Mna, & Pondo dicitur, duodecim constat unciis.
Una libra farris. Hor. 1. Serm. 5. 69.
Implere libram. V. IMPLEO.
Libra non solum Pondus, sed etiam Mensura, quæ & ipsa duodecim unciis mensuralibus constat. Galenus lib. 1. de compositione medicamentorum per genera, Appellatur enim a Romanis librale pondus solidorum corporum, nomine simili libralis liquidorum mensura: quæ permulta in tota urbe est, ex cornea materia constans. Idem lib. 6. ejusdem operis, Idcirco medicos in libris de medicamentis accuratius oportebat scribere, qualesnam uncias vel libras medicinarum liquidarum præciperent injici, mensuralesne, an ponderales. Ex quibus locis clarissime intelligitur libram duplicem Romanis fuisse, mensuralem & ponderalem. Quod si ponderalem indicamus, discrimiola faciendi causa adjiciendum est pondo: si mensuralem, mensura. Quale est illud ipsius Galeni lib. 1. ejusdem operis, ubi scribit Constare album emplastrum ex argenti spumæ & cerussæ singulorum libra pondo, olei vero duabus libris mensura. De hac Libra mensurali videtur intelligendus locus ille Suetonii in Cæsare Dictatore, cap. 38. Populo præter frumenti denos modios ac totidem olei libras, tricenos quoque nummos, quos pollicitus olim erat, viritim divisit. Apparet etiam ex Galeni verbis supra citatis, oleum cornibus libralibus vendi consuevisse, hoc est libram unam mensuralem capientibus. Verum ejusmodi cornua non solum fuisse libræ unius, sed aliqua duarum etiam librarum, ex Horatio intelligimus, lib. 2. Serm. 2. 61.
— cornu ipse bilibri
Caulibus instillat. h. e. Duarum librarum mensuralium capaci. Sic Plautus, Bilibrem aqualem, duarum librarum capacem, dixisse videtur in Milit. 3. 2. 39. Porro libram mensuralem in duodecim uncias mensurales dividi, abunde testatur Galenus ejusdem operis lib. 3. his verbis, Est autem apud ipsos (de Romanis loquitur) mensura, qua oleum metiuntur, intersecta lineis dividentibus totam in duodecim partes. Atque Mensura integra, vocatur ab ipsis Libra: Duodecima vero pars ejus Uncia. Quantum autem pendeat Libra mensuralis, potest utcunque colligi ex ipso Galeno, qui lib. 6. de compositione medicamentorum per genera, sic ait, Ego sane olei libram Romæ nuncupatam, quam per intersecta cornua metiuntur, appendi aliquando, cupiens scire quantum ponderis haberet. Inveni vero duodecim uncias mensurales, decem ponderalibus æquales. Ex quibus verbis apparet, Libram & Unciam mensuralem non e ponderalibus, ut una alteri respondeat, constitutas, quemadmodum hodie a Pharmacopolis magno errore constituuntur.

Libra, Instrumentum quo res ponderantur, lancem unam utrinque habens. Alio nomine Bilancem vocant. Cic. 5. Tusc. 51. Quo loco quæro, quam vim habeat libra illa Critolai, qui quum in alteram lancem animi bona imponat: In alteram corporis & externa, tantum propendere illam boni lancem putet, ut terram & maria deprimat. [Lego Præpendere.
Translate, Plin. Epist. 9. 9. Jam illa, quanta probitas in ore, quanta in sermone cunctatio, quam pari libra gravitas, comitasque.
Ancapa libra. Pers. 4. Sat. 11.
Libra, Signum cæleste. Plin. lib. 18. cap. 25. Alterumque æquinoctium Libræ.
Libra Phœbeos tenet æqua currus. Senec. Herc. fur. 10.
Pendula cælestes libra movebat aquas. Ovid. 4. Fast. 386.
Libra die somnique pares ubi fecerit horas. Virg. 1. Georg. 208.
Libra, Instrumentum fabrile. Columel. lib. 8. cap. 1. Sin autem locus, ubi vivarium constituere censemus, pari libra cum æquore maris est, in pedes novem defodiatur piscina.
Turres ad libram factæ in navibus. i. e. Eadem rectitudine. Cæs. 3. Bell. Civil. 40. [Æquali pondere alii rectius exponunt.
Libra, pro Libramento. Plin. lib. 16. cap. 36. Contra flatus quoque pervicax libra Bononiensibus calamis.

Librālis, e. Adj. [λιτραῖος] Quod est unius libræ. Vegetius scribit lib. 2. de Re Mil. cap. 23. manu sola omnes milites meditatos libralia saxa jactare: qui usus paratior credebatur, quia non desiderabat fundam. Plin. lib. 19. cap. 2. Excedunt sæpe magnitudinem mali cotonei, etiam librali pondere.
Librales offas, in præsolsæ adipis liquamine tinctas, singula demittito. Columel. lib. 6. cap. 2. Librales offæ; vel unius libræ pondere & mensura, vel quæ singula librantur & demittuntur in os bovis. [Sed ex Pallad. Mart. tit. 12. extr. legendum In gulam demittito, ut probe vidit Gesn. Libralis autem offa est Libræ mensuralis.
Pira libralia. Plin. lib. 15. cap. 15. ad finem, Nec non & quædam e piris libralia appellata, amplitudinem sibi ponderis nomine asserunt.

Librārius, a, um. Adj. [λιτραῖος] Quod ad libram pertinet: ut, Libraria frusta; Quæ singula sunt ponderis libræ unius. Columel. lib. ult. cap. 53. Caro in libraria frusta conciditur.

Librāria, æ. f. Fabrett. Inscript. p. 211. AVG. L. LIBRARIA. CON. SVO. &c. Libreria, non a libris scribendis; sed a libra, tanquam partiendis pensis præfecta. Juven. 6. Sat. 475.
— si nocte maritus
Aversus jacuit, periit libraria. Ubi Schol. Vet. Libraria, Lanipendia. ubi V. & Schurzfl.

Librīle, is. n. [πλάστιγξ] Scapus libræ, inquit Festus.
Synecdochice pro tota Libra Gell. 20. 1. Perpendi in librili.
Est etiam instrumentum bellicum. Festus: Librilia appellantur instrumenta bellica; saxa scilicet ad brachii crassitudinem in modum flagellorum loris revincta. Ita Scalig. legit. Al. Librilla. V. Parei Lex. Crit. p. 677. qui huc refert locum Cæs. 7. Bell. Gall. 81. Fundis, librilibus, sudibusque quas in opere disposuerant, ac glandibus Gallos perterrent. Sic placet & Davisio. [Alioqui, sublata distinctione, Libralibus legendum esset. In vet. Gloss. Lat. Gr. Librale, ζυγόν alia notione. Librile vero a Librando dictum esse apparet; ita ut ad id ipsum verbum pertineat.

Librĭpens, endis. m. [ζυγοστάτης Gl. L. Gr.] a Pendendo, secundum Priscianum lib. 6. extr. consentit Plin. lib. 33. cap. 3. Boethius in Topica Ciceronis lib. 3. V. MANCIPATIO.

Libella, æ. f. dimin. [ζυγάριον] Nummulus argenteus, qui & As dicitur. Cic. 4. Verr. 26. Ex quia Volcatio, si sua sponte venisset, unam libellam dedisset? Libellam pro Asse posuit: ex eo dictum quod libra æris valebat, id est asse. Quum autem minimam peciniolam significare volebant, assem & libellam dicebant. Idem pro Rosc. Com. 11. de pœna plus petentium loquens, Si peteret sestert. ↄↄↄ dari oportere: hic, nisi planum facit, sestert. ↄↄↄ ad libellam sibi deberi, causam perdit. i. e. Si minimo quidem nummo minus debitum fuit, ex formula plus petitionis, causa cadit. Plaut. Capt. 5. 1. 27.
At ob eam rem mihi libellam pro eo argenti ne duis. Libella argenti ideo dicitur, quod nummulus erat argenteus. Hæc ex Budæo. Cic. 7. Att. 2. Fecit palam te ex libella, me ex teruncia. Subaud. Hæredem h. e. Te omnium bonorum hæredem. Nam Libræ nomine significatur omnis hæreditas. Teruncia quarta pars est libræ: ergo & quarta pars bonorum. Scriptum itaque erat in testamento, ut Atticus, hæres ex libra, quartam deinde partem Ciceroni attribueret. V. Adag. Eras. p. 1015. [Teruncia vox Latina non est. Ex teruncio itaque substituunt consensu docti. Gronov. de Pec. Vet. lib. 2. cap. 1. extr. Libellam interpretatur Quatuor uncias cum tribus sicilicis & scriptulo, Teruncium vero Unciam & scriptulos quinque. Libellam autem in Sestertiaria ratione intelligit, de qua V. Volus. Mæcian. Distribut. p. 399. edit. ejusdem Gronov. conf. Varr. L. L. 5. 36. Ceterum de eodem Cic. loco, quum MSS. longe a vulgata lectione abeant, parum constat, quomodo legendus sit.
Libella erat Moneta argentea, atque decima pars denarii: ut alia libella decima pars sestertii. Auctor Georgius Agricola ex Volusio Mæciano. [Moneta, seu Nummus revera non fuit, sed Nomen tantum, partem, vel Denarii, vel Sestertii decimam denotans, ut L. c. videre licet.
Libella, Fabrile est instrumentum. Plin. lib. 36. cap. 22. Structuram ad normam & libellam, & ad perpendiculum respondere oportet. Varr. de R. R. 1. 6. Locus ad libellam æquus.
Deliberare, a libella, qua quid perpenditur, dictum. Festus. H. St. Non probavit tamen se doctis hoc etymon.
Libella claudicat. Lucret. lib. 4. 516. Libella autem constat regulis duabus æqualibus, ita junctis inter se alteris duobus capitibus, & divaricatis duobus alteris, ut rectum angulum efficiant. Additur tertia regula, & ab utroque suo extremo cum ceteris duabus per radias circiter partes compingitur. pendet præterea e filo ab angulo, quem efficiunt duæ majores regulæ, plumbea parvula massa turbinata. Hæc Lambinus in Lucretium.

Libro, [σταθμίζω, σταθμάομαι, ταλαντεύω] āre. Ponderare, trutinare, æstimare, & examinare. Apul. Omnia prius, quam aliquid statuas, libranda sunt.
Metum librare. Stat. 9. Theb. 166.
Librare, Grave facere. Plin. lib. 11. cap. 10. Apes, si cooriatur procella, apprehensi pondusculo lapilli se librant. V. Virg. 4. Georg. 196.
Cursum librare in aere, de avibus dicitur. Ovid. 2. Amor. 6. 4.
Corpus libravit in alas geminas. Ovid. 8. Met. 201.
Malleum librare. Ovid. 2. Met. 624.
Sese librans ex alto, inquit Plinius de aquila. lib. 10. cap. 3.
Tela librare, Magna vi conjicere & jaculari. Virg. 9. Æn. 417.
— hoc acrior idem
Ecce aliud summa telum librabat ab aure.
Librare, Æqualiter dividere. Columel. lib. 10. 42.
Et paribus Titan orbem libraverat horis.

Librātus, a, um. Partic. ut, Terra librata ponderibus. Cic. 5. Tusc. 69.
Tellus ponderibus librata suis. Ovid. 1. Met. 13.
Compar. Liv. 30. 10. Gravior, ac pondere ipso libratior, superne ex onerariis ictus erat. i. e. Melius libratus.

Librātio, ōnis. f. Librandi actus. Vitruv. 8. 6. Qui Archimedis libros legit, dicet, non posse fieri veram ex aqua librationem.
Divina libratio summi moderatoris. Minuc. Felix cap. 17.

Librātūra, æ. f. Idem. Veget. de Re Vet. 2. 22. pr. Libratura cutis.

Librātor, ōris. m. [σταθμιστής] Qui peritiam habet librandi aquam ad libellam. Vulgo nunc *libellator* dicitur. Plin. 10. Epist. 50. Superest ut tu libratorem vel architectum, si tibi videbitur, mittas, qui diligenter exploret, sitne lacus altior mari.

Libra-

Digitized by Google

Libratores, Qui lapides in bello emittebant. Tacit. 13. Ann. 39. Libratoribus, funditoribusque attributus locus, unde eminus glandes torquerent: ne qua pars subsidium laborantibus ferret, pari undique metu. Contra Turnebus libratores apud Tacitum esse ait, non qui in hostem missilia vibrant, mitiuntve manu, sed qui ex tormentis excutiunt. Taciti verba sunt, (2. Ann. 20.) Remotisque paulatim legionibus, funditores, libratoresque excutere tela, & proturbare hostem jubet: missæ e tormentis hastæ, &c.

Librāmen, ĭnis. n. Ipsa vis ejaculandi & vibrandi. Liv. 42. 65. Huic spiculo ad libramen pinnæ tres, ut sagittis solent, circumdabantur.

Librāmentum, i. n. [σταθμὸς] Æquamentum. Columel. lib. 1. cap. 5. Nam ejusmodi positio medium temperatumque libramentum ventorum hiemalium & æstivorum tenet. Plin. lib. 4. Epist. 30. extr. An nescio quod libramentum abditum & cæcum, quod quum exinanitum est, suscitat & elicit fontem, &c.

Aquæ libramentum. Plin. 31. 6.

Plumbi libramenta, Massæ plumbeæ in arietem conjectæ, & vibratæ. Liv. 38. 5.

Tormentorum libramenta, Habenæ & lora seu funes quibus librabantur seu vibrabantur tormenta. Tacit. 3. Hist. 23.

Libralis, Libraria, Librariolus, Librarius. V. liber & libra.

Librile, Libripens, Libro, are. V. libra.

Libs, Libis. m. [Λὶψ] Ventus. Plin. lib. 18. cap. 34. Ex adverso Aquilonis ab Occasu Brumali Africus flabit, quem Græci Liba vocant. Sic lib. 2. cap. 47. Vulgo nunc vocatur *Le bere*.

Libs etiam Homo Africanus. Sidon. Carm. 9. 94. & 15. 143. pro Libys.

Libui, orum m. Populi ut ait Liv. 5. 35. qui locos tenuerunt, ubi nunc Brixia & Verona urbes sunt.

Libum, V. libo, are.

Liburnia, æ. f. [Λιβυρνία] Regio inter Illyricum & Dalmatiam, seu (ut quidam aiunt) Pars Dalmatiæ, in qua sunt Salonæ urbs insignis, cujus populi

Liburni [Λιβυρνοὶ] vocitati sunt, de quibus Lucanus lib. 4. 530.

Pugnacesque mari Græa cum classe Liburnos.

Regna Liburnorum. Virg. 1. Æn. 248.

Item, Qui privatim quoscunque in judicium vocabant jussu magistratuum (quod vilissimorum hominum officium erat) dicebantur Liburni, quod fere a Liburnia essent. Martial. lib. 1. 50. v. 33. ad Licinianum, de Hispaniæ locis,

Procul horridus Liburnus, & querulus cliens. Juven. 4. Sat. 75.
— clamante Liburno. [Ubi Schol. vet. Qui admissionibus præerat. Non dubito, quin uterque de Liburno atriensi loquatur, qui & Salutatores, & Clientes admittebat.

Liburnus, a, um. Adj. [Λιβυρνικὸς] ut, Terra Liburna. Lucan. lib. 8. 38. Rostra Liburna. Propert. lib. 3. 11. 44. Sic MSS. Alii legunt, Nostra Liburna. i. e. Romanas Liburnicas. V. paolo infra.

Liburnicus, a, um. Idem. ut, Insulæ Liburnicæ. Plin. 3. 26.

Liburna, & Liburnica, æ. f. [Λιβυρνὶς] Genus navis bellicæ velocissimæ, a Liburnis populis in Illyrico, qui olim navibus velocibus usi, Ionium mare, insulasque prædabantur. Qua ex causa Romani naves levitate celeritateque præstantes, appellavere Liburnicas, ut refert Appianus. Hor. in Epod. 1. 1.

Ibis liburnis inter alta navium
Amice propugnacula. Lucan. lib. 3. 529.
Ordine contentæ gemino crevisse liburnæ. Plin. lib. 6. Epist. 16. ad Tacitum, Jubet liburnicam aptari: mihi, si venire una vellem, facit copiam. [Subauditur semper Navis. Græci neutraliter usurpant τὸ λιβυρνικὸν σκάφος. Steph. in Λιβυρνοί.

Liburnus, Portus Tuscorum, Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Hodie *Livorno*.

Libya, æ. & Libye, es. f. [Λιβύη] Africa: quod inde Libs ventus flare soleat: seu quod pluvia indigeat propter nimiam siccitatem, ἀπὸ ἢ λείπειν. Vel a Libya Epaphi filia, Jovis filii.

Agri soli Libyæ. Virg. 3. Georg. 249. Soli, Deserti.
Æstiferæ Libyes squalentia arva. Lucan. lib. 1. 206.
Sitientis Libyes calidæ arenæ. Lucan. lib. 1. 368.
Deserta Libyæ. Virg. 1. Æn. 388.
Litus arenosum Libyæ. Virg. 4. Æn. 257.
Vastitas Libyæ. Cic. 1. de Nat. Deor. 102.
Est etiam hoc nomine Fluvius in Mauritania.

Libys, yos. m. gentile [Λίβυς] & Libyssa, æ. f. [Λίβυσσα] ex Libya orti, vel ortæ. Unde

Arena Libyssa Adjective, Catul. ad Lesbiam, epig. 7. 3. Hinc ambiguitas oraculi, quo Hannibal deceptus fuit. Nam & Bithyniæ Libyssa est. V. infra. conf. libycus.

Libyssīnus, a, um. Adj. [Λιβυσσῖνος] Martianus Capella, Gravi ac Libyssino calore exustus.

Montes Libyssini. Catul. 58. 1. [Sed Libystinoi dedit Voss. recte. Λιβυστῖνος & Λιβυστίνη agnoscit Stephanus in Λίβυες.

Libystis, idis. f. [Λιβυστὶς] patronym. Virg. 5. Æn. 37.
— pelle Libystidis ursæ. Al. Libystidos. V. Lisp. Elect. a. 4. Salmas. in Solin. p. 220. Voss. de Idol. 3. 52. p. 509. Steph. d. l.

Libycus, a, um. Adj. [Λιβυκὸς] unde, Libycum mare. Libycus campus, in agro Argeo appellatus, quod in eo primum fruges ex Libya allatæ sunt. Quam ob causam etiam Ceres ab Argeis Libyssa vocata est, inquit Festus.

Gentes Libycæ. Virg. 4. Æn. 320.
Terræ Libycæ. Virg. 4. Æn. 271.
Urbs Libyca. Virg. 4. Æn. 348.
Libycus asparagus, Silvestris. Plin. 20. 10.

Libycie, adis. Urbs Judææ ab Orientali parte Jordanis, quam Herodes exstruxit.

Libyssa, æ. f. [Λίβυσσα] Bithyniæ urbs, Ptolemæo lib. 5. cap. 1. Vulgo *Pelmem*. Bithyniæ Φρούριον vocat Stephanus. nota est Annibalis interitu.

Libystīnus, dictus est Apollo ab his qui Pachynum Siciliæ promontorium incolebant, eo quod immissa Libycis, hoc est hostibus Carthaginiensibus peste, pæne cuncti subita morte interierint.

L I C

Lichas, æ. m. [Λίχας] Nomen viri qui Herculem secutus est, auctore Festo. Vulgo scribi solet Lychas. Hunc fabulantur Poetæ versum fuisse in scopulum, dum ab Hercule furente præcipitatur in mare. V. Ovid. 9. Met. 155. ibique Heins.

Licentia, Licentia, Licentiosus. V. licet.

Liceo, ui, [πωλοῦμαι] ēre. cujus supinum est ab impersonali Licitum est; passivam habet significationem, & significat Pretio augeri quum fit auctio. Plaut. Men. 5. 9. 95.

Auctio fiet Menæchmi mane sane septimi:
Venibunt servi, supellex, fundi, ædes, omnia
Venibunt, quiqui licebunt præsenti pecunia. Martial. lib. 6. 66.

Active, ut vult Gronov. de Præcone vendente puellam,

Parvo quum pretio diu liceret. Cic. 12. Att. 24. De Drusi hortis quanti licuisse tu scribis, id ego quoque audieram, & ut opinor, heri ad te scripseram. [Potest tamen subaudiri Emere, ut & apud Martialem, ut sit a Licet Impers. Porro & Plautus active posuit.

Liceor, licitus sum, [ὠνοῦμαι] ēri. Dep. Valla, Liceor, videtur carere præterito, tamen quasi præteritum habeat, format a se frequentativum (sed ejusdem tamen significationis) Licitor. Unde sunt participia Licitans, & Liciturus. Utriusque igitur verbi significatio est, Pretium deferre in auctione facienda, hoc est in venditione quæ publice fit. Hactenus Valla. Plaut. Stich. 1. 3. 68.

Jocos ridiculos vendo, agite, licemini. Al. Logos. Cic. 5. Verr. 77. Herbitenses quum viderent, si ad Æschrionem pretium redisset, se ad arbitrium libidinosissimæ mulieris spoliatum iri: liciti sunt usque eo, quoad efficere posse arbitrabantur. Pers. 5. Sat. 196.

Et centum Græcos curto centusse licetur.

Absolute aliquando ponitur: aliquando accusativo jungitur, adjecto pretio vel in ablativo, vel in genitivo. Ulpianus, Si res ejus venierit, & extiterit qui plus liceatur, &c.

Liceri contra aliquem. Cic. 3. Off. 61. Non licitatorem venditor, nec qui contra se liceatur, emptor apponet. conf. licans Partic. & licitator.

Usurpatur hoc verbum non in emtionibus tantum, sed etiam in conductionibus. Suet. Cæs. cap. 20. Ne in locatione novorum vectigalium immoderatius licerentur, propalam monuit. [Sic & in loc. Cæs. seq.

Licens, entis. Pretium offerens pro aliqua re. Cæs. 1. Bell. Gall. 18. Quod illo licente, contra liceri audeat nemo.

Licitor, [πλειστηριάζομαι] āri frequent. a Liceor. Curt. lib. 4. 1. 12. Et quum habeatis arma, licitamini hostium capita.

Licitari, Congredi, pugnare. Ennius apud Non. 2. 505. Pars ludicre saxa jactant, inter se licitantur. Cæcilius Hymnide, Quæ narrare inopi & scitras ferventis, quin machæra licitari adversum eum cœpisti sciens. Nonius.

Licitari dicuntur (inquit Festus) in pugnando, sive mercando contendentes.

Licitans, antis. Partic. [ἀντωνούμενος] Qui licitatur. Caius in l. Locatio. D. de Publicanis, Locatio vectigalium, quæ calore licitantis ultra modum solitæ conductionis inflatur, ita demum admittenda est, si fidejussores idoneos & cautionem is, qui licitatione vicit, offerre paratus sit.

Licitātio, ōnis. f. [ὠνησις] Auctio. Cic. 11. Att. 15. Genus enim conditionis e[illegible], in quo non solet esse controversia: quum ea pars quæ vide[illegible] minor licitatione expleri posset.

Facere licitationem. Cic. 4. Verr. 133. Exquisitis palam pretiis & licitationibus factis, describebat Censores binos in singulas civitates Timarchides.

Vincere licitatione. V. vinco.

Licitator, ōris. m. [ἀντωνητὴς] Qui pretium auget. Cic. 3. Off. 64. Non licitatorem venditor, nec qui contra se liceatur, emptor opponet. Sed rectius legitur Apponet. Sic

Apponere licitatorem. Cic. 7. Fam. 2. Nunc quum tuum pretium novi, licitatorem potius apponam, &c. Alia exemplaria habent, In licitatorem potius ponam. V. not. Gronov. [Verbum Apponere in hac re αὐγὴν. Sequiori ævo dixerunt Appositare, unde Itali *Appostare* & Galli *Apposter*.

Licerum, i. n. Urbs Aquitaniæ. Hinc

Liceranus, a, um. Adj. ut, Pira Licerisna. Plin. 15. 15. [Immo ob auctore. An ergo Laceriana? C. Lacerii Tr. pl. meminit Liv. 5. 10. extr.

Licet, licuit, [ἔξεστι, ἐνδέχεται] ēre. impers. Fas esse, & licitum. Cic. 5. Tusc. 53. Id enim licere dicimus quod cuique conceditur.

Peccare nemini licet. Cic. 5. Tusc. 55.

Cum accusativo. Quintil. lib. 4. cap. 4. Procuratorem tibi esse non licuit. Quidam legunt Procuratori, in dativo. Cic. pro Corn. Balb. 29. Si civi Romano licet esse Gaditanum.

Cum dativo. Cic. 1. Tusc. 33. Licuit enim esse otioso Themistocli, licuit Epaminondæ. Hor. 1. Serm. 1. 19. — eja

Quid statis? nolunt, atqui licet esse beatis. Cic. ad Brut. 16. Sed quis supplicat, ut optime meritis de Rep. liceat esse salvis? Grammatici notant, hanc formulam cum dativo esse ex Consuetudine Græca; accusativum ex natura linguæ Latinæ.

Licet. Responsum permittentis vel concedentis. Plaut. Rud. 4. 6. 8.

Eum rogato ut relinquat alias res, & huc veniat. T. licet. V. licet, Adv.

Licet mihi discere de te, pro Possum. Ter. Eun. 2. 2. 31. Cic. 7. Verr. 179. Sed non idem mihi licet, quod iis qui nobili genere nati sunt.

Licet me id scire quid sit? Plaut. Pseud. 1. 1. 14.

Liceat modo. Ter. Heaut. 5. 2. 28. Modo liceat vivere, est spes.

Licet sis, Esse poter. Plaut. Rud. 1. 2. 51.

Mea quidem hercle causa salvos sis licet.

Si per te licet, i. e. Si permiseris: vel, Si potero, a te non impeditus. Plaut. Asin. prol. 12. Ter. in prolog. Heaut. 136. — date potestatem mihi

Statariam agere, ut liceat per silentium. i. e. Quod ego possim vobis tacentibus. Idem Hec. 5. 4. 31. Per me exquirere licet. Vulgus barbaturum dicit, *Ego jam contentus quod tu, &c.* Cic. 2. Philip. 9. Potes ut tibi per me liceat quendam de exilio reducere.

Licet, absolute, pro Poteris facere. Cato de R. R. cap. 158. extr. Et si voles insuper vinum Coum mistum bibere, licebit bibas. Cic. 1. Off. 108. Licet ora ipsa cernere iratorum. Idem 4. Acad. 57. Hic pugnes licet, non repugnabo.

Impune licere. Tibul. lib. 1. 9. 5.

Utitur etiam hoc verbo in precationibus Hor. 3. Carm. 27. 13.

Sis, licet, felix, ubicunque mavis,
Et memor nostri, Galatea, vivas.

Licĭtum est, [ἐξέστιν] Idem quod Licet. Virg. 10. Æn. 105.
Quandoquidem Ausonios conjungi fœdere Teucris
Haud licitum est: nec vestra capit discordia finem. Ter. Hec. 5. 3. 39.
Ego dum illo licitum est, usa sum benigno, & lepido & comi. Cic. 14. Fam. 4. Expectassem Brundusii, si esset licitum per nautas.

Licet, [ἔξεστι] Adv. concedentis, quemadmodum Esto. Virg. 6. Æn. 400.
— licet ingens janitor antro
Æternum latrans exsangues terreat umbras.
Licet [καί, καίτοι] pro Quamvis, adversativa particula est, fere sequente Tamen. Cic. de Arusp. Resp. 19. Quam volumus licet, P. C. ipsi nos amemus, tamen nec numero Hispanos, nec robore Gallos, &c. Virg. 6. Æn. 803.
Fixerit æripedem cervam licet. V. Juven. 9. Sat. 18.

Licitus, a, um. Adj. ex Partic. ut Negotiatio licita. Ulpian. in L. 2. D. De jure patro.
Licitæ acies. V. ACIES.

Licitūrum est, [ἐξεσόμενον] Cic. 2. Att. 1. Quod nihilo magis ei licitūrum esset plebeio Remp. perdere, quam similibus ejus me cos. patriciis esset licitum. [Pro Licitom futurum, quomodo forsan legendum.

Licĭto, Adv. Solin. cap. 16. Ædes numinis, præterquam nudus vestigia, nullus licito ingreditur.

Licĭte, Adv. Idem. ut. Licite usurpare. Oros. 6. 10.

Licens, entis Adj. ex Partic. Propert. 4. 1. 26.
Unde licens Fabius sacra Lupercus habet.
Gressus licens. Martial 4. 8.
Joci licentes. Stat. 1. Silv. 6. 93.
Compar. [ἐξουσιαστικώτερος] Cic. 3. de Orat. 185. Inde ille licentior & divitior fluxit dithyrambus.
Accusatio licentior. Valer. lib. 9. cap. 2. 3. de Damasippo.
Epistola licentior, In qua libera scribimus quicquid volumus. Plin. in Epist. Dicatoria ad N. H.
Vita licentior, pro Dissoluta. Valer. lib. 9. cap. 2.

Licenter, Adv. [ἀδεῶς] Per licentiam. Cic. in Orat. 77. Solutum quiddam sit, nec vagum tamen, ut ingredi libere, non ut licenter videatur errare. Sic Liv. 26. 10. Id eum tam licenter atque otiose facere Flacco indignum visum est.
Ede audacter & licenter. Catul. 53. 16.
Compar. ut, Dicere licentius. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Errare licentius. Ovid 4. de Pont. 10. 29.

Licentia, æ. f. [ἐξουσία, ἄδεια] in verbis semper in malam partem accipitur, scilicet pro Temeritate loquendi quæ velis. In factis in malam accipitur, nonnunquam in bonam. Est autem Licentia, Impunitas facultas loquendi, vel agendi quæcunque placent. Hæc ex Valla lib. 4. Ter. Adelph. 3. 4. 63.
— verum nimia illæc licentia
Profecto evadet in aliquod magnum malum. Idem Heaut. 3. 1. 74.
Nam deteriores omnes sumus licentia.
Licentia & libertas vivendi. Cic. 5. Verr. 3. Nisi facile cupiditates nostras teneremus, nunquam ipsimet nobis præcideremus istam licentiam, libertatemque vivendi.
Pœna abfuit, & licentia consecuta est. Cic. 5. Verr.
Licentia ad maledicendum. Cic. pro Font. 30.
Ferri licentia, Armorum. Lucan lib. 1. 8.
Quis furor ô cives, quæ tanta licentia ferri?
Licentia temporum. Plin. 3. Epist. 3. extr.
Constricta licentia nullo modo. Claud. de Nupt. Honor. 78.
Effrena. Claud. de Bell. Get. 369.
Effusa. Tacit. 4. Ann. h. e. Immodica.
Festa. Quintil lib. 6. cap. 3. Quin illæ ipsæ, quæ Dicta sunt, ac vocantur, quas certis diebus festæ licentiæ dicere solebamus, &c.
Fecunda licentia vatum. Ovid. 3. Amor. 12. 41.
Immensa licentia ponti. Ovid. 1. Met. 309.
Indomita. Hor. 3. Carm. 24. 28.
Lasciva. Hor. 1. Carm. 19. 3.
Nocturna licentia. Ovid. 5. Fast. 367.
Assequi licentiam. Cic. 1. Off. 148.
Concedere licentiam. Cic. pro Muren. 20.
Dare licentiam pecuniæ eripiendi. Cic. 3. Verr. 220.
Dare infinitam licentiam judici. Senec. de Benef. lib. 3. cap. 7.
Injecit vaganti frena licentiæ. Hor. 4. Carm. 15. 10.
Largiri licentiam. Cic. 4. Acad. 30.
Notare licentiam verbi. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Obtinere licentiam. Cic. 10. Att. 4.
Patere licentiam. Cic. de Amicit. 89.
Permittere licentiam. V. PERMITTO.
Pollicetur licentiam luxuriæ. Cic. 2. de Fin. 70.
Possidere licentiam. Cic. 4. Verr. 67.
Præcidere licentiam. Cic. 5. Verr. 3.
Prodere licentiam mentiendi. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Refrenare licentiam. Hor. 3. Carm. 24. 28.
Transcendet hæc licentia in provincias. Tacit. 1. Hist. 30.
Licentia, simpliciter pro Potestate, sive Permissione. Tacit. 14. Ann. 49. Statuerent ut vellent, data & absolvendi licentia. Ibid. 50. Mox licentia habendi oblivionem attulit.
Licentia, in bonam partem. Cic. 3. Off. 20. Nobis autem nostra Academia magnam licentiam dat. Idem 1. Off. 148. Nec quemquam eo errore duci oportet, ut si quid Socrates aut Aristippus contra morem consuetudinemque civilem fecerit, locutive sint, idem sibi arbitretur licere: magnis enim illi, & divinis bonis hanc licentiam assequebantur. Bodæus.

Licentiatus, i. m. Honoris hodie vocabulum, i. e. Designatus, ut licentiam habeat ad consequendam dignitatem supremi tituli. De derivatione hujus vocis V. Hotoman. de verbis juris: Erasm. Dialog. de Pronun. p. 35. & Lansii Comm. 1. de Academ. p. 75.
In paupertatem eo licentiatus. Laber apud Non. 3. 130. Sed alii legunt Licentatus. Mercer. Meo licentiatus. [Puto Licentiatu, sexto casu.

Licentiōsus, a, um. Adj. [ἐξουσιαστικός] Tacit. Ex moribus imperatoris miles intactus aut licentiosus. Quintil. lib. 1. cap. 6. Nam ebor dicere, non minus est licentiosum, quam si sulphuri & gutturi subjicerent u mediam in genitivo.

Lichănos, i. m. [λιχανός] Phthongorum mobilium unus, apud Vitruv. 5. 4.

Lichen, ēnis. m. vel **Lichēna**, es. f. [λειχήν] Morbi genus, quod Latini Mentagram vocant, quod a mento incipiat. Plin. lib. 26. cap. 1. Gravissimum ex his lichenas appellavere Græco nomine: Latine, quoniam a mento fere oriebatur, joculari primum lascivia (ut est procax natura multorum in alienis miseriis) mox & usurpato vocabulo mentagram, occupantem in multis totos utique vultus, oculis tantum immunibus, descendentem vero & in colla pectusque ac manus, fœdo cutis furfure. Martial. lib. 11. 99.
Non ulcus acre, pustulæve lucentes,
Nec triste mentum, sordidive lichenes. Nostra ætate, inquit Cornarius, ab anno Christi quingentesimo supra millesimum, per omnem Europam sævissime grassati sunt lichenes. Neque enim alterius generis censendus est, qui vulgo hodie Gallicus & Neapolitanus morbus, & ab aliis Hispana scabies nominatur: quanquam hæc ipsa affectio multarum specierum existat, & non recens aut nova hujus seculi, juxta quorundam traditionem. Videntur autem λειχῆνες appellati, non quod linctura salivæ humanæ curentur, ut quidam opinati sunt, sed quod lambendo proserpant, velut etiam lichen herba in petris solet. λείχω, idem valet quod lingo, lambo.
Lichenas oris præstantissime vincit glutinum factum e genitalibus vitulorum. Plin. 28. 12.
Lichenes equorum. Dioscorid. lib. 2. cap. 8. ex versione Ruellii, Lichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas indurati calli, qui triti, & in aceto poti, comitialibus mederi traduntur. Meminit & Plin. lib. 28. cap. 11.
Lichen, Herba. Plin. lib. 26. cap. 4. Lichen vero herba his omnibus præfertur, inde nomine invento. Nascitur in saxosis, folio uno ad radicem lato, caule uno parvo, longis foliis dependentibus.

Licinia, æ. f. Olivæ genus sic dictum ab inventore. V. Columel. 12. 49. & 52.

Licinium, i. n. Vestis quædam. Isidor. 19. 22. Licinium vocatum, quod textura ejus ligata sit in totum, quasi diceres Liginum, c, pro g, littera commutata.
Item Lignum lucens; Isidor. 17. 6. Ligna dicta, quod incensa convertuntur in lumen. Unde & Licinium dicitur, Quod lumen det. [Rectius Lucinium. Quod Cicindelam exponunt.

Licinius, Nomen Ro. gentile, cujus nominis multi in historia Romana occurrunt, & apud Ciceronem. conf. CRASSUS.
Licinius Macer, historiæ Romanæ scriptor antiquissimus, laudatus a Liv. 4. 20. & alibi sæpe.

Licinius, a, um. Adj. ut, Lex Licinia. Cic. pro Planc. 36.
Atria Licinia. Cic. pro Quint. 12.
Stagna Licinia. Stat. 4. Theb. 744.

Licinianus, a, um. Aliud Adj. ut, Domus Liciniana. Cic. 2. Q. frat. 3.
Olea Liciniana. Cato de R. R. cap. 6.

Liciatus, a, um. V. LICIUM.

Licium, & **Licia**, ōrum. n. [μίτος, λίμματα] Fila sunt quibus in telis textrices implicant stamina: significat etiam Stamen ipsum: unde Trilicem dicimus vestem, Quæ tribus liciis constat. Plin. lib. 8. cap. 48. Plurimis vero liciis texere, quæ polymita appellant, Alexandria instituit. Virg. 8. Ecl. 73.
Terna tibi hæc primum triplici diversa colore
Licia circumdo. In quem locum sic ait Servius, Ut Licia stamen implicant, ita adolescentis mentem implicare contendit. Hæc ille. Certe licia vim habere in magicis putabantur. Plin. lib. 28. cap. 4. Inguinibus medentur aliqui, licium telæ detractum alligantes novenis septenisve nodis, ad singulos nominantes viduam aliquam, atque ita inguini adalligantes licio.
Cantata licia. Ovid. 2. Fast. 575. i. e. Incantata ad implicandas vinciendasque hostilis linguas.
Dira sororum licia consulit. Stat. 1. Achill. 520.

Liciatus, a, um. Adj. i. e. Tela textus. Augustin. de Civ. Dei 22. 14. Liciatum esse videtur.

Liciatorium, i. n. [μίταρχος] Lignum in quo licium involvitur. Vulg. Interpr. 1. Sam. 17. 7.

Licĭnus, a, um. Adj. Comas sursum habens crispatas. Gloss. Lat. Gr. Licinus, ἀνάσιμος. V. Meurs. p. 2. Exerc. Crit. p. 227. Hinc,
Boves licini apud Serv. ad Virg. 3. Georg. 55.

Licitatio, **Licitator**, **Licitor**. V. LICEO.

Licito, adv. **Licitum** est, **Licitorum** est, **Licitor**. V. LICET.

Lictor, ōris. m. [ῥαβδοῦχος, ῥαβδοφόρος, δήμιος] Minister publicus, qui apparebat in Urbe magistratibus ordinariis Consulibus, Prætoribusque solis, extra ordinariis Dictatori, Magistro equitum, Interregi, Decemviris, & Tribb. mil. cos. pot. Extra Urbem omnibus, qui cum imperio erant, turbam submovendo, prehendendo, ducendo, animadvertendoque. Nam idem olim carnificis officio fungebatur. Sed duodeni lictores Consuli, Interregi, Xviro, ac dictis trib. erant: Dictatori a XIV. Prætori seni tantum, portantes virgarum fasciculos cum securibus ligatos, magistratibusque præibant: ac quoties jussi erant, fasciculos solventes, primo virgis cædebant sontem, mox securi feriebant. Plaut. Asin. 3. 2. 29.
Ubi sæpe ad languorem tua duritia dederis octo
Validos lictores, ulmeis affectos lentis virgis. Liv. 2. 5. extr. Missique lictores ad sumendum supplicium, nudatos virgis cædunt, securique feriunt. Cic. 8. Att. 10. Subito consilium cepi, ut ante quam lucerer, exirem: ne qui conspectus fieret, aut sermo, lictoribus præsertim laureatis. Idem 1. Q. frat. 11. Sit lictor non suæ, sed tuæ lenitatis apparitor, majoraque præferant fasces illi ac secures dignitatis insignia, quam potestatis.
Atri lictores. Hor. 1. Epist. 7. 6.
Consularis lictor. Hor. 2. Carm. 16. 9.
Laureati lictores. V. LAURUS.
Paludati lictores. V. PALUDAMENTUM.
Lictor unde dicatur, docet Gell. lib. 12. cap. 3. his verbis, Valgius (inquit) Rufus in secundo librorum, quos inscripsit De rebus per epistolam quæsitis, Lictorem dicit a ligando appellatum esse: quod quum magistra-

Digitized by Google

giftratus Populi Romani virgis quempiam verberari juffiffent, crura ejus & manus ligari vincirique a viatore folita fint: ifque qui ex collegio viatorum officium ligandi haberet, lictor fit appellatus. Utiturque ad eam rem teftimonio M. Tullii, verbaque ejus refert ex oratione, quæ dicta eft pro C. Rabir. 13. I lictor, inquit, colliga manus. Hæc ita Valgius, & nos fane cum illo fentimus. Sed Tiro Tullius M. Ciceronis libertus, lictorem vel a lino, vel a licio dictum fcripfit. Licio enim tranfverfo, quod limum appellatur, qui magiftratibus, inquit, præminiftrabant, cincti erant. Plutarchus in Problem. Rom. 67. Cur lictores dicti funt? An quod fontes colligabant? Hi enim lora in finu geftantes Romulum fequebantur. An c interpofitum eft, quum ante fine c litores dicerentur, quafi publici quidam miniftri? Nam quod λῖτον noftris etiam temporibus publicum eft, multis Græcorum legibus fcriptum effe, neminem latere puto.

Lictor etiam inter facrorum miniftros cenfebatur. Pomp. Feft. lib. 6. Flaminius lictor eft, Qui flamini diali facrorum caufa præfto eft. Ovid. 2. Faft. 23.

Lictōrius, a, um. Adj. [ῥαβδουχικός] Quod ad lictorem pertinet. Plin. lib. 7. cap. 30. Fafces lictorios januæ fubmifit is, cui fe Oriens Occidenfque fubmiferat.

Virga lictoria. Flor. lib. 1. cap. 26.

L I D

Liduna, æ. f. Receffus maris, olim Salacia. Marcell. Empir. cap. 25. Liduna ante prandium.

L I E

Lien, ēnis. m. [σπλὴν] Unum ex vifceribus internis. Plaut. Curc. 2. 1. 29.

Lien dirupitus eft. P. ambula: id lieni optimum eft. Al. Directu'ft. Idem Merc. 1. 2. 14.

Perii, feditionem facit lien, occupat præcordia.

Magnitudine lienis intemperantiam rifus fieri affirmant phyfici. Perf. 1. Sat. 14. V. SPLEN.

Intumefcit quandoque lien, ut cingere hominem videatur. Cato cap. 157.

Lienis, Idem. Celf. lib. 3. cap. 21. Si jecur aut lienis eft affectus. Lind. Lienem affectum effe &c. Idem lib. 2. cap. 8. Quos lienis male habet. Lind. Lienes habent.

Bubulus lienis, apud Celf. lib. 4. cap. 9.

Torquet lienis. Celf. lib. 5. cap. 18.

Lienōsus, a, um. Adj. [σπληνικός] Qui liene laborat, quoties excrementi plus in lienem divertit, quam calor ejus vifceris poffit conficere. Ariftot. lib. 3. De partibus animalium. Plin. lib. 7. cap. 2. de Pyrrho refert, cujus dextri pedis pollex lienofis medebatur.

Cor lienofum. i. e. Lienis naturam habens, ut turgeat ficut lien. Plaut. Cafin. 2. 6. 62. Fortaffe legendum Ludiofum: i. e. Subfultans more ludionum, ac in corpora exfultans, ut illi in theatro. [Ni verfus negaret.

Lienīcus, a, um. [σπληνικός] Idem quod Lienofus. Plin. lib. 29. cap. 3. Sic & lienicis. Harduinus legit Lientericis.

Lientĕria, æ. f. [λειεντερία] Inteftinorum lævitas, inquit Feftus, Celfus lib. 2. cap. 1. His etiam lævitas inteftinorum, quæ λειεντερία vocatur. Unde Lienterici Plinio, Alvini, qui hoc morbo vexantur. Dicitur autem proprie Lienteria, Alvi fluxus quo inteftina continere nihil poffunt, & quicquid affumptum eft, inconfectum protinus reddunt, auctore Celfo lib. 4. cap. 19. pr. Dicitur & Cœliaca paffio.

Lientericus, a, um. Adj. [λειεντερικός] apud Plin. 29. 3. ut Harduinus reftituit. V. notas & emendationes ejus ad l. c. n. 15. p. 718.

L I G

Ligamen, V. LIGO, are.

Ligarius, [Λιγάριος] Nomen gentile Romanum. Pro Q. Ligario habuit Orationem apud Cæfarem Cicero, quæ exftat.

Ligariānus, a, um. Adj. [Λιγαριανός] Cic. 13. Att. 12. Ligarianam, ut video, præclare auctoritas tua commendavit. Subintelligit Orationem, quam pro Ligario habuit.

Ligatura, Ligatus. V. LIGO, are.

Ligēa, æ. f. Nymphæ nomen apud Virg. 4. Georg. 336.

Ligellum, V. LIGO, are.

Liger, ĕris. m. [Λίγηρ] Galliæ fluvius, qui & Ligeris in nominativo dicitur. Unde & Ligerim in accufativo lectum eft. Hic e Cemmenis montibus, five Gebenna, in Arvernorum finibus oriens, & inter Heduos & Bituriges verfus Septentrionem primo fluens; inde in Occafum per Aurelianos, Turones, Andes, & Nannetes, receptis aliquot fluviis, properat; & in Oceanum Aquitanicum fefe magna aquarum mole exonerat. Cæf. 7. Bell. Gall. 55. Liger ex nivibus creverat. Idem 75. Paulo poft magnis itineribus ad Ligerim pervenit. Vulgo *Loire*

Liger etiam Rutuli cujufdam nomen apud Virg. 9. Æn. 571. Idem 10. Æn. 584 —vefano talia late

Dicta volant Ligeri, fed non & Troius heros

Dicta parat contra.

Lignum, i. n. [ξύλον, ὕλη] a Legendo, inquit Varro L. L. 5. 7. quod ligna caduca in agris legebantur, quibus ad focum uterentur. Plin. lib. 12. cap. 11. Conftat arboribus fructus radice, frutice, cortice, fucco, ligno, &c.

Ligna, & farmenta. Cic. 3. Verr. 69. Cædere januam faxis, inftare ferro, ligna & farmenta circumdare, ignem fubjicere cœperunt.

Aridum compone lignum. Hor. 3. Carm. 17. 13.

Arida ligna explicare in flammas. Lucret. lib. 2. 880.

Attrita inter fe ligna. V. ATTERO.

Dedicatum lignum. Cic. 2. de Legib.

Durum. Virg. 9. Æn. 544.

Dolatum. Juven. 12. Sat. 58.

Fiffum. Virg. 9. Æn. 413.

Fiffile. Virg. 1. Georg. 544.

Inutile. Hor. 1. Serm. 8. 1.

Lunatum. V. LUNA.

Mobile nervis alienis. V. MOBILIS.

Odoratum, Balfami. Virg. 2. Georg. 118.

Offeum. V. OS.

Viridibus ex lignis atque humidis ignem facere. Cic. 3. Verr. 45.

Accendere lignum. V. ACCENDO.

Conficere ligna ad fornacem. V. CONFICIO.

Reponere ligna fuper foco. Hor. 1. Carm. 9. 5.

Lignum, pro tabulis ligneis, in quibus fcribebatur, apud Jurifconfultos. Vide Muretum in variis lectionibus. H. St. Nempe lib. 9. cap. 6.

Lignum etiam dicitur Vitium in pomis. Plin. 15. 28. Pomorum aliis intus corpus & foris lignum, ut nucum. Aliis foris corpus intus lignum, ut Perficis & prunis: vitiumque cinctum fructu.

Ligneus, a, um. Adj. [ξύλινος] Quod ex ligno eft. Cic. 2. de Invent. 170. Materiam ligneam flamma uri poffe neceffe eft.

Cuftodia lignea. Plaut. Pœn. 5. 6. 28.

—tantifper quidem

Ut fis apud me lignea in cuftodia. I. e. In nervo, nexus.

Deus ligneus. Tibul. lib. 1. 10. 20.

Equus ligneus. Plaut. Rud. 1. 5. 10.

Ponticulus ligneus. Cic. 5. Tufc. 59.

Signum ligneum. Cic. 6. Verr. 1.

Simulacra lignea. Ovid. 10. Met. 694.

Soleas ligneas in pedes inducere. Cic. 2. de Invent. 149.

Turris lignea. Liv. 23. 37. pr.

Ligneŏlus, a, um. Adj. dimin. Cic. 3. Q. frat. 7. Hanc fcripfi ante lucem, ad lychnuchum ligneolum. Fortaffe legendum Lineolum.

Figuræ ligneolæ. Apul. de Mundo p. 70. Qui in ligneolis hominum figuris geftus moveat.

Lignarius, a, um. Adj. Quod ad lignum pertinet: ut, Faber lignarius: Negotiatio lignaria. Capitol. in Pertin. cap. 1.

Lignarius, i. m. Qui lignatum it. Liv. 35. 41. Et iidem porticum extra portam Trigeminam inter lignarios fecerunt.

Lignōsus, a, um. Adj. [ξυλώδης] i. e. Inftar ligni durum, inquit Perottus. Plin. lib. 12. cap. 7. Arbor radice lata, lignofaque.

Lignor, [ξυλίζομαι] ări. dep. Ad ferenda ligna ire. Plaut. Capt. 3. 4. 116.

Ite iftinc, atque efferte lora. c. num lignatum mittimur? Liv. 25. 34. pr. Et deinde affidue dies noctefque infeftus aderat, ut non vagos tantum, procul a caftris lignatum pabulatumque progreffos, exciperet, fed ipfis obequitaret caftris.

Lignātio, ōnis. f. [ξυλισμός] Lignorum defectio, vel deportatio. Cæf. 5. Bell. Gall. 39. Ut nonnulli milites qui lignationis munitionifque caufa in filvas difceffiffent, &c.

Lignatio, aliter. Columel. lib. 1. cap. 5. Si autem vel intra villam, vel extrinfecus inductus fons perennis, lignatio, pabulumque vicinum. I. e. Silva, unde ligna peti poffint.

Lignātor, ōris. m [ξυλεύς] Miles qui lignatur. Liv. 10. 25. Cæf. 5. Bell. Gall. 26. Subitoque, oppreffis lignatoribus, magna manu, &c.

Lignĭcida, æ. c. Qui ligna cædit. Varro de L. L. 7. 33.

Lĭgo, [δέω, ἀναδέω, ἐπιδέω, δεσμεύω] āre. Vincire, conftringere. Quidam a Lino deducunt, quafi Lino ago: quod omnia, lino ligentur. Plin. lib. 11. cap. 46 Talus autem rectus eft in articulo pedis ventre eminens, concavo in vertebra ligatus.

In catenas aliqua ligare. Quintil. lib. 5. cap. 14.

Guttura ligavit laqueo. Ovid. 6. Met. 134.

Vulnera ligare. Ovid. 7. Met. 849.

Legibus ligare aliquem. Stat. 4. Silv. 3. 75.

Pacta ligare. Propert. lib. 4. 4. 82.

Ligatus, a, um. Partic. [δεθείς] ut, Comas ligatas auro fubftringere. Lucan. lib. 3. 250.

Canes ligatos impedit vitta. Tibull. lib. 1. 6. 66.

Filius ligatus. Cic. 4. Catil. 13. Filiumque ejus impuberem, ligatum a prætore miffum in carcerem, necandum effe dixit. Al. Legatum a patre miffum, in carcere necatum. V. not.

Ligātura, æ. f. Pallad. 1. 6. Ligatura in vitibus, &c.

Ligāmen, ĭnis. n. [δέσμα, δεσμός] Quo quid ligatur. Columel lib. 11. cap. 2. Poffit etiam falix decifa pridie ad lucubrationem expurgari, & ad vitium ligaturas præparari.

Nocturna ligamina mitræ. Propert. lib. 2. 29. 6.

Ligamentum, i. n. Idem. Tacit. 15. Ann. 54. Vulneribus ligamenta, quibufque fiftitur fanguis, &c.

Ligellum, i. n. [καλύβιον] Breve domicilium, & tuguriolum. Plaut. Aul. 2. 4. 24.

De fuo ligello furaus fi qua exit foras. Nonius 2. 504. Turnebus in alia longe eft fententia, aitque fibi in mentem veniffe vocabulum hoc diminutionis formam quandam adumbrare. Poftulat autem proportio ut quemadmodum a tigno tigillum & tigellum deducitur, unde & Tigellii nomen, fic a ligno ligillum & ligellum derivetur. Parvum igitur lignum intelligit quod in foco uratur fumumque reddat. Alii ex MSS. legunt Tigillo.

Ligo, ōnis. m. [δίκελλα, μάκελλα] Rufticum inftrumentum. fic dictum, quod radicibus quæ fub terra funt, ligetur. Lucan. lib. 1. 169.

Vomereque antiquos Curiorum paffa ligones. Plin. lib. 18. cap. 6. Adduxit graves ligones, vomeres ponderofus.

Duris ligonibus exhauriebat humum. Hor. Epod. 5. 30.

Incurvi ligones. Stat. 3. Theb. 589.

Jactati pulfarunt arva ligones. Ovid. 3. Amor. 10. 31.

Longis purgare ligonibus arva. Ovid. 1. de Pont. 8. 59.

Ligula, V. LINGUA.

Ligŭria, æ. f. [Λιγυστική] Italiæ regio, majore ex parte montofa, inter amnes Varum & Macram, ab altero latere habens mare Liguftieum, ab altero Padum, Tufciam attingens. Cujus caput eft Genua. A qua Liguftica ora, & Mare Liguflicum. Dicta Liguria, a Ligyfto Phaethontis filio, converfione y in u. Nunc vulgo dicitur *Terra de Genua*. Teftis Olivarius in Melam.

Ligur, & Ligus, ŭris. c. [Λίγυς] Nomen gentile. Probus declinat hic & hæc Ligur, & hic & hæc & hoc Ligus, pro incola Liguriæ.

Affuetus malo Ligur. Virg. 2. Georg. 168.

Femina Ligus. Tacit. 2. Hift. 13. Auxit invidiam præclaro exemplo femina Ligus, quæ filio abdito, &c.

Tonfus Ligur. Lucan. lib. 1. 442.

Vanus Ligus. Virg. 11. Æn. 715.

Ligurīnus, a, um. Adj. ut, Alpes Ligurinæ. Gratian. Cyneget. v. 510.

Ligurinus, i. m. Cognomen Ro. Martial. 3. 44.
Circa te, Ligurine, solitudo.

Ligustis, idis. gentile. Sidon. 9. Epist. 15. 44.
Humo atque gente cretus in Ligustide.

Ligusticus, a, um. Adj. [Λιγυστικὸς] Juven. 3. Sat. 257.
Nam si procubuit qui saxa Ligostica portat.

Ligusticum, sive ut Bocatius, Ligustinum mare, est maris Tusci pars a Liguria provincia cui adjacet, denominatum. Hoc (ut refert Solinus) corallium procreat, quod fulminibus resistit.

Ligusticum, i. n. [λιγυστικὸν] Herbæ hortensis genus. Plin. lib. 19. cap. 8. Ligusticum silvestre est. In Liguriæ suæ montibus seritur. Ubique suavius sativum, sed sine viribus. Panacem aliqui vocant. Cratevas apud Græcos cunilam bubulam eo nomine appellat: ceteri fere conizoides, cunilaginem. Dictum autem ligusticum a Liguria: alii Libysticum a Libya vocatum putant. Pharmacopolæ vocant *levisticum*

Ligurio, ivi vel ii, itum, [λιχνεύω] ire. Multa avide consumere, & suaviora edulia carpere. Liguriunt muscæ, inquit Varr. de R. R. 3. 16. 6. Ter. Eun. 5. 4. 14.
Quæ cum amatore suo quum cœnant, liguriunt. Ubi Donatus, Liguriunt, ἀπὸ τοῦ λιγυροῦ, quod secundum Græcos suava intelligitur. Ligurire dicitur, qui eleganter & more fenum, multo fastidio suaviora quæque degustat. Non. 2. 507. Ligurire, Degustare. unde Abligurire, Multa avide consumere. Ubi codd. Ligurrire exhibent, cum geminata canina littera. V. paulo infra.
Furta ligurire, i. e. Cibum furto ablatum. Hor. 2. Serm. 4. 79.
Jus tepidum ligurire. Hor. 1. Serm. 3. 81.
Ligurire, ait Budæus, est Paulatim in ore commanducare aliquid gustu suave. unde Cic. Ligurire lucra, est Sensim lucrifacere, & in eo oblectari; cui opponitur Devorare, quod fit præavide ab homine hiantis avaritiæ. Et Liguritor procurationum vel curationum, *qui en est friand, & en fait son profit jugement*. Cic. 11. Fam. 21. Quum quidam de collegis nostris agrariam curationem ligurirent, disturbavi rem, totamque in adventum vestrum integram reservavi. i. e. Quum legis agrariæ mentionem sensim tentarent, & cum magna suavitate in animo versarent. Hæc Budæus.
Videtur intelligere *G. Ils s'en lechans les babines*. Ita appeterent, ut sputum suum lingerent, ut vulgo dicitur. Vel ut suaviter meminissent, vel ut rem suavem lingerent legis agrariæ promulgationem. A. H. St. Verisimiliter asserunt hoc verbum Meditativum esse a Lingu, sive pro Lincturio dictum est, seu non formatur a Supino, ut multa ejus generis. Contendit tamen in MSS. plerisque cum geminata littera Ligurrio scriptum esse Victor. ad Varr. de R.R. 3. 16. 6. quem Mercer. apud Nun. 2. 507. & novissimus Horatii poematum editor Cuningamius sequuntur. Non dubito quin magistellis arriserit hæc scriptio olim, quia alias Desiderativa verba id genus antepenultimam corripiunt, præter Scalpurio & Scaturio, quæ similiter producunt. Primam autem corripit, ut Ligula, etsi contractum sine dubio ex Lingula sit.

Liguritio, onis. f. [λιχνεία] Aviditas, immoderata appetentia. Cic. 4. Tusc. 26. Ægrotationi autem talia quædam subjecta sunt, avaritia, ambitio, mulierositas, pervicacia, liguritio, vinolentia, cupedia, & si qua sunt similia.

Liguritor, oris. m. Gulosus, antiquis Catillo dictus. Auson. Epigr. 130. in obscœno sensu.
Liguritor, Piscis genus. Macrob. 2. Saturn. 12. extr.

Ligus, Ligusticum, Ligusticus, V. **liguria**.

Ligustrum, i. n. [κύπρος] Eadem arbor est (inquit Plin. lib. 24. cap. 10.) quæ in Oriente Cypros. Suosin Europa usus habet. Succus ejus nervis, articulis, algoribus: folia ubique veteri ulceri, cum salis mica, & oris ulcerationibus prosunt. Virg. 2. Ecl. 18.
Alba ligustra cadunt. Sed hic Ligustra vocat, Flores ligustri, quos constat esse candidissimos. Martial. lib. 1. ad Procillum, 116.
Toto candidior puella cygno,
Argento, nive, lilio, ligustro. Al. Loto. Vulgus Gallicum *troenam* vocat.
Niveum ligustrum. Ovid. 13. Met. 789.
Ligustrum, Genus herbæ, per sepes & macerias serpens. Columel. lib. 10. 301.
— & nigro permista ligustro
Balsama. Quo in loco si forte Ligustrum arbusculam intelligit Columella, respexit ad ejus Semen seu Baccas, quas passim videmus nigerrimas. Al. Niveo legunt.

Ligyes, [Λίγυες] Populi sunt Asiæ qui cum Xerxe, teste Herodoto lib. Hist. 4. contra Græcos militarunt.

Ligustus, i. m. teste Fabio pictore, Phaethontis fuit filius, a quo Liguria cognominata est. V. **liguria**.

L I L

Lilæa, æ. f. [Λίλαια] Urbs Phocidis, apud Statium 7. Theb. 348.

Lilium, i. n. [κρίνον] Herbæ hortensis genus, de qua apud Plin. lib. 21. cap. 5.
Alba lilia. Virg. 4. Georg. 131.
Breve lilium, Fragile. Hor. 1. Carm. 36. 16.
Candida lilia. Virg. 6. Æn. 709.
Candentia lilia. Ovid. 12. Met. 411.
Grandia lilia. Virg. 10. Ecl. 25.
Infringere lilia. Ovid. 10. Met. 191.
Lilium, Genus quoddam munitionis appellatur ex similitudine floris. Cæs. 5. Bell. Gall. 73.

Liliaceus, a, um. Adj. [κρίνινος] unde, Oleum liliaceum, Palladio lib. 6. cap. 14.

Lilinus, a, um. Adj. Idem. ut, Lilinum ungoentum. Interp. Diosc. 1. 53.

Lilietum, i. n. [κρινών] Locus in quo liliorum copia est. Palladius Febr. lib. 3. cap. 21. extr. In alios digesti ordines, nova lilieta formabunt.

Lilybæum, i. n. [Λιλύβαιον] Siciliæ promontorium est, quod Africam respicit; sunt enim Siciliæ tria promontoria, ut docet Pomponius lib. 2.

Lilybeius, a, um. Adj. [Λιλυβήϊος] Virg. 3. Æn. 706.
Et vada dura lego saxis Lilybeia cæcis.

Lilybætanus, a, um. aliud Adj. Cic. 6. Verr. 37. A Lisone vero Lilybætano primo homine, apud quem diversatus es, Apollinis lignum certe esse non oportuit.

L I M

Lima, æ. f. [ῥίνη] Instromentum fabrile, quo ferrum, aut aliquid aliud expolitur terendo. Quintil. lib. 10. cap. 3. Opus poliat lima.
Lima, per translationem ut,
Ultima lima defuit meis scriptis. Ovid. 1. Trist. 6. 30.
Intendere limam alicujus. Plin. 1. Epist. 2. ad Arrianum, Imo quo magis intendam limam tuam, confitebor & ipsum me, & contubernales ab aditione non abhorrere. h. e. Ut acuam & excitem tuum judicium ac emendationem in hunc librum quem ad te misi.
Mordet librum lima censoria. Martial. lib. 5. 81. ad Severum, de libello quem volebat ab eo & Secundo castigari,
Quem censoria cum meo Severo
Docti lima momorderit Secundi. i. e. Quem censura Severi & Secundi limaverit atque emendaverit.
Persequi scriptum aliquod lima, pro Limare, emendare, castigare. Plin. lib. 1. Epist. 8. ad Saturninum, Memini quidem te jam quædam notasse, sed generaliter. ideo nunc rogo, ut non tantum universitati attendas verum etiam particulas qua soles lima persequaris.
Rasus liber lima. Ovid. 2. de Pont. 4. 17.
Uti lima mordacius. Ovid. 1. de Pont. 5. 19.

Limo, [ῥινάω] are. Plin. lib. 18. cap. 1. Atque quum in arbores exacuant, limentque cornua elephanti.
Scalpere atque limare gemmas. Plin. lib. 36. cap. 7.
Limare, per translationem, pro Expolire, & redundantiam circumcidere, ut ait Budæus. Cic. 1. de Orat. 115. Neque hæc ita dico, ut ars aliquid limare non possit: neque enim ignoro & quæ bona sint, fieri meliora posse doctrina.
Ornare ac limare. Cic. 3. de Orat. 88.
Cura tenui limari. Ovid. 4. de Pont. 6. 36.
Politius limare aliquod opus. Cic. 1. Acad. 2. i. e. Ornatius facere.
Ratio limat aliquid. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Veritas ipsa limatur in disputatione. Cic. 2. Off. 35. Alia est illa quum veritas ipsa limatur in disputatione, subtilitas: alia quum ad opinionem communem omnis accommodatur oratio. i. e. Cum crasso modo disputamus, non subtilitate philosophica. Budæus.
Limare caput cum altero. i. e. Conjungere, inquit Nonius 4. 274. Allatis ex Plaut. Pœn. 1. 2. 81. & antiquiorum pluribus exemplis.
Limare commoda alicujus, Attenuare, imminuere. Hor. 1. Epist. 14. 37.
Non istic obliquo oculo mea commoda quisquam
Limat. Budæus. i. e. Atterit, & invido oculo fascinat. Porphyr.

Limatus, a, um. [ἐσμιλευμένος] Partic. Cic. 2. de Nat. Deor. 74. Nec vero hoc in te uno convenit moribus domesticis, ac nostrorum hominum urbanitate limato, sed &c. i. e. Polito, inquit Budæus.
Limatus & emunctus. Quintil. lib. 12. cap. 10.
Tersus ac limatus. Quintil. lib. 12. cap. 10.
Oratione limatus. Cic. 1. de Orat. 180. Q. Scævola æqualis & collega meus, homo omnium & disciplina juris civilis eruditissimus, & ingenio, prudentiaque acutissimus, & oratione maxime limatus atque subtilis. Limatus est, e cujus oratione nihil fere removere possis, quin totam imaginem demoliare. Subtilis, qui acuta quædam, & a sensu semota tractat, minuta quidem & parva. Nam subtilitati gravitas opposita est.
Genus dicendi limatum, quod Subtile & attenuatum vocant. Cic. in Brut. 89. Ex hac Rutiliana narratione suspicari licet, quum duæ summæ sint in Oratore laudes, una subtiliter disputandi ad docendum, altera graviter agendi ad animos audientium permovendos: multoque plus proficiat is qui inflammet judicem, quam ille qui doceat: elegantiam in Lælio, vim in Galba fuisse. Ibid. 91. Videmus alios Oratores inertia nihil scripsisse, ne domesticus etiam labor accederet ad forensem: alios, quod melius putent dicere se posse, quam scribere. quod peringeniosis hominibus, neque satis doctis, plerumque contigit, ut ipsi Galbæ: quem fortasse vis non ingenii solum, sed etiam animi, & naturalis quidam dolor dicentem incendebat, efficiebatque ut & incitata, & gravis, & vehemens esset oratio: dein quum otiosus stilum prehenderat, motusque omnis animi tanquam ventus hominem defecerat, flaccescebat oratio; quod iis qui limatius dicendi consectantur genus, accidere non solet, propterea quod prudentia nunquam deficit Oratorem, qua ille utens, eodem modo possit & dicere, & scribere. ardor animi non semper adest: isque quum consedit, omnis illa vis & quasi flamma Oratoris extinguitur. Idem in Orat. 20. Tria sunt omnino genera dicendi, quibus in singulis quidam floruerunt. Nam & grandiloqui (ut ita dicam) fuerunt cum ampla & sententiarum gravitate, & majestate verborum, vehementes, varii, copiosi, graves, ad permovendos & convertendos animos instructi & parati. Et contra, tenues, acuti omnia docentes, & dilucidiora non ampliora facientes, subtili quadam & pressa oratione limati. Idem 3. de Orat. 31. Ecce præstantes duo prope æquales Sulpicius & Cotta. quid tam inter se dissimile? quid tamen suo genere præstans? Limatus alter & subtilis, rem explicans propriis aptisque verbis, hæret in causa semper: & quid Judici probandum sit, quum acutissime vidit, omissis ceteris argumentis, in eo mentem orationemque defigit. Sulpicius autem fortissimo quodam animi impetu, plenissima & maxima voce, summa contentione corporis, & dignitate motus, verborum quoque ea gravitate & copia est, ut unus ad dicendum instructissimus a natura esse videatur. Sensus est: Cotta limatus est, hoc est sic attenuatus in exactam simplicitatem, ut nihil fere nisi causæ necessarium dicat: subtilis, tenuis, humilis, rem explicans propriis aptisque verbis: hærens in causa, non excursionibus vagus & effusus, eligens quod esset in causa præcipuum, & in eo mentem defigens & orationem. Ut summatim dicam: Nihil dicebat extra causam, & quod erat in causa, tenuiter & jejune peragebat.
Homo limatus in vario usu togæ. Martial. lib. 7. 51. ad Urbicum de Aucto loquens,
Jure madens, varioque togæ limatus in usu. i. e. Optime callens omnia quæ togato viro conveniunt. Calderinus aliter interpretatur.
Limatior. i. e. Politior & emendatior. Acron. Hor. 1. Serm. 10. 65.
— fuerit Lucilius (inquam)
Comis & urbanus, fuerit limatior idem
Quam rudis.
Ingenium limatius. Plin. lib. 1. Epist. 20. ad Cornel. Tacit.

Limatius, Adv. Compar. Ammian. 15. cap. ult. Constantinus cum limatius superstitionum quæreret sectas. i. e. Accuratius.

Limatŭlus, a, um. Adj dimin. a Limatus. Cic. 5. Fam 33. Opus est huc limatulo & politulo tuo judicio. *i. e.* Terso & subtili.

Limatio, ōnis. f. apud Augustinum.

Limatūra, æ. f. [ῥίνημα] Pulvisculus limando detractus. Onomast. Vet.

Limător, ōris. m. [ῥινητὴς] Gloss. Cyrill.

Limax, ācis. Adj. [ῥινητικὸς] Qui exquirit ut aliquid auferat. Plaut. 3. Fragm. 42. Limaces viri; quod atterant & consumant, inquit Nonius 4. 274.

Limax, ăcis. m. & f. [κοχλίας] Cochlea terrestris. Columel. lib. 10 324.
Implicitus conchæ limax, hirsutaque campe. Festus, Limaces cochleæ a limo appellatæ. Plin. lib. 29. cap. 6. Limacis inter dum orbitas inventæ ossiculum, &c.

Limbatus, Limbolarius, V. limbus.

Limbus, i. m. [κράσπεδον] Pars vestis extrema, eam fasciæ modo ambiens. Virg. 2. Æn. 616
— limbo effulgens, & Gorgone sæva. Alii legunt Nimbo. Idem 4. Æn. 137.
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo. Ubi Servius; Limbus, ast Fascia, quæ ambit extremitatem vestium secundum antiquum ritum.
Aureus limbus obibat chlamydem. Ovid. 5. Met. 51.
Ultima pars telæ tenui circumdata limbo. Ovid. 6. Met. 127.
Limbum XII signorum appellat Varro R. R. 2. 3. 7. Zodiacum, teste Budæo.

Limbātus, a, um. Adj. ut, Chlamydes limbatæ. Treb. Poll. in Claud. cap. 17.

Limbolārius, i. m. Qui limbum vestibus prætexit. Plaut. Aolul. 3. 5. 45.
Textores, limbolarii, arcularii ducuntur, datur
Æra. Pareus legit Limborarii, ex Non. 24. 30. probante Guliel. ubi tamen Mercer. Limbolarii.

Limen, ĭnis. n. [οὐδὸς] dicitur Quod ex transverso in janua est: a Limo, id est obliquo, quod ingredientibus exeuntibusque transversum sit, ut est apud Donatum & Festum. Ter. Hec. 3. 3. 18.
Mater consequitur jam ut limen exirem, ad genua accidit.
Limen, etiam Superiorem partem ostii significat. Juven. 6. Sat. 227.
— pendentia linquit
Vela domus, & adhuc virides in limine ramos. Cato utrumque complectitur, quum inquit cap. 14. R. R. Tigna omnia, quæ opus sunt, limina, postes, &c.
Limen superum & inferum dixit Novius Macco exsule,
Limen superum quod mihi misero sæpe confregit caput:
Inferum autem, ubi ego omneis digitos defregi meos. Apud Non. 4. 278.
Limen superum inferumque discedentes salutabant. Plaut. Merc. 5. 1. 1.
Limen superum, inferumque salve, simul autem vale.
Fere tamen pro Inferiori limine absolute ponitur, ut
Revulsum tellure limen. Ovid. 12. Met. 281.
Rigido crudeles cum limine postes. Ovid. 1. Amor. 6. 73.
Tritum limen. Catul. ad Mallium, 66. 71.
Adire limina alicujus. Virg. 6. Æn. 115.
Circumvolitare potentiorum limina. V. circumvolito.
Insistere limen. Virg. 6. Æn. 563. V. insisto.
Scandere limina turris. Stat. 12. Theb. 15. de Dracone.
Sedere in limine. Virg. 4. Æn. 473.
Transire limen cautius. Ovid. 1. Amor. 12. 5.
Limen, Omnis ingressus. Non. 4. 278. Virg. 2. Æn. 453.
Limen erat, cæcæque fores, & pervius usus. Plin. lib. 3. in Præf.
Carceris ostium limenque. Cic. 5. Tusc. 13.
Cubiculi limen. Cic. pro Cluent. 15.
Portarum obsessa tenere limina. Virg. 3. Æn. 803.
Limen pro Janua, seu totis foribus per Synecdochen. ut
Astrictum limen, Clausum. Ovid. 3. Amor. 1. 50.
Auratum limen. Senec. Oeth. 609.
Incustodita & aperta limina. V. incustoditus.
Marmoreum limen. Hor. 1. Epist. 18. 73. Vulgo *Portale*.
Perfractum limen. Senec. Troad. 7.
Prosperum limen. Stat. 4. Silv. 3. 97.
Superba civium potentiorum limina. Hor. Epod. 2. 8.
Compescet ferres limina Jani. i. e. Claudet. Lucan. lib. 1. 62.
Exturbatus limine templi. Sil. lib. 11. 103.
Irrumpit interiora domus limina. Virg. 4. Æn. 645.
Perrumpit dura limina bipenni. Virg. 2. Æn. 480.
Pulsare limina. Ovid. 2. Amor. 19. 39.
Limen, Interior pars domus. Virg. 2. Georg. 504.
— penetrant aulas & limina regum. Ubi Servius, Profitentur satellitium. Limina autem ait interiorem familiaritatem. Virg. 3. Æn. 616.
— dum trepidi crudelia limina linquunt.
Dulcia limina, Penates. Virg. 2. Georg 54.
Læta limina. Virg. 1. Æn. 711.
Religiosa deorum limina, Templa. Virg. 2. Æn. 366.
Limen, Locus standi datus Non. l. c. Virg. 5. Æn. 316.
— signoque repente
Corripiunt spatia audito: limenque relinquunt.
A limine disciplinas salutare. V. a, vel ab.
Ad limina servus, pro Atriensi, apud Apuleium lib. 2. de Asino. Et apud Virgil. 9. Æn. 648.
— adusque ad limina custos. I. e. Æditous, ait Servius. V. ab. Budæus.
In limine, In principio. ut, In limine belli. Tac. Ann. 3. 74.
Limen, pro Amicitia, teste Servio, enarrante illud de Turno, libro 7. Æn. 579.
— de limine pelli. Juven. 3. Sat. 124.
Limine submoveor, perierunt tempora longi
Servitii. i. e. Repellor ab amicitia. [Immo A domo amici, Excludor.
Limina imperii, Gall *limites & frontieres* dicunt. [Nisi Limites potius dicendum.
Lethi limina. Lucret. lib. 6. 1155.
Senectutis limen ingressus. Firmic. lib. 3. cap. 2.

Limina & Lumina miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil. 1. 66. Item Limina & Litum, V. Idem ad Sil. 3. 4. Limen & Limes ad 4. 105.

Limināris, e. Adj. Ad limen pertinens. ut, Liminares trabes. Vitruv. 6 4. Liminaris pagina. Calep. ex Augustino. H. St. Desiderabatur hæc vox in Lugd.

Limentinus, i. m. Deus qui præest liminibus. V. Tertull. de Idol. cap. 15. & de Coron. mil. cap. 13.

Limen, ĕnis. [λιμὴν] Græca vox, Latine Portum significat. A quo

Limenarcha, æ. m. [λιμενάρχης] Qui locis maritimis præest, unde projectus est ad exteras nationes. Dictio mere Græca: λιμὴν enim, Latine Portus dicitur. Paulus, D. de servis fugitivis, l. Limenarchæ. Hos Aristoteles lib. 6. Politicōn, circa finem, Limenophylacas vocat, quasi portuum custodes. Budæus. [Immo diserte λιμένων φύλακας, cap. 8. 2 pr. in Gloss. Gr. Lat. Portitor exponitur.

Limes, ĭtis. m. [ὅρος, ἀτραπὸς] Transversa via dicitur Virg. 9. Æn. 324.
— & latu te limite ducam. Columel. lib. 1. 8. Semitas, novosque limites in agro fieri non patiatur. A Limo deducit Perottus. Festus, Limites in agris nunc Termini, nunc Viæ transversæ sunt.
Acclivus limes. Ovid. 2. Met. 19. V. acclivis.
Arctior limes. Stat. 1. Theb. 24.
Attritus limes aquarum. Ovid. 18. Epist. 133.
Curvus. Senec. Thyest. 9.
Directus. Stat. 2. Silv. 2. 84.
Longo limite sulcus. Virg. 2. Æn. 697.
Obliquus. Senec. OEdip. 4.
Scopulosus. Stat. 1. Theb. 332.
Sectus in obliquum. Ovid. 2. Met. 130.
Spatiosus. Ovid. 15. Met. 849.
Tenuis. Ovid. Rem. Amor. 599.
Limes erat tenuis, longa subnubilus umbra:
Quo tulit illa suum ad mare sæpe pedes.
Descendere curvo limite. Ovid. 14. Met. 830.
Grassari recto limite. Ovid. 2. Trist. 477.
Incidere rectum limitem. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Partiri limite campum. Virg. 1. Georg. 126.
Rescindere limites. Stat. 4. Silv. 3. 41.
Limites, ait Siculus Flaccus in libro de Conditionibus agrorum p. 15. Gœs. ab Liminibus vocabula accepisse. Quo modo limina introitus exitusque locis præstant, limites agris similiter introitus exitusque: qui in agris divisis & assignatis semper pervii esse debebunt, tam itineribus, quam & mensuris agendis. Pergit idem Flaccus his verbis: Quum omnes limites a mensura denum actuum Decimani dicti sint, hi qui Orientem Occidentemque intuentur, qui Meridianum & Septentrionem tenent, unum vocabulum illis erat: Decumanum nuncupabant matutini & vespertini & meridiani & septentrionis cardinem. Alii vero ab regionum positione & natura appellaverunt Maritimos & Montanos: postea vero, quum agri dividerentur & assignarentur, Decimani quidem vocabulum permansit, ut hi, qui Orientem Occidentemque intuentur, Decimani dicerentur: ii vero, qui Meridianum & Septentrionem, quoniam cardinem mundi tenerent, Cardines sunt appellati. Et omnes limites diriment agros, centuriisque designant: qui ut supra diximus, in agris divisis & assignatis semper pervii esse debebunt, & itineribus, & mensuris agendis. Limitum autem nomina hæc invenimus in libello extremo ejusdem Flacci; Orientales, ait, dicuntur Decumani. Septentrionales, Cardines: item, Maximi, C. M. Actuarii, Intercisivi, Quintani, Cultellati, Nonani, Maritimi, Gallici, Temporales, (qui solis ortum sequuti sunt,) Regales, Subruncivi, Lineares, Sextanei, Tessellati, Diagonales, Montani, Austrinales, Præfecturales, Undecimani, Columci, Passivi, Hypotenusales, qui angulis subjacent: Duodecimani, Egregii, Solitarii, Perpetui, Limites qui per anticam & posticam dividunt. Aggenus autem in libro de Limitibus agrorum pag. 46. Gœs. distinguit Limitem a Rigore his verbis: Limes est quodcunque in agro ad observationem finium opera manuum factum est: Rigor vero suæ rectitudinis naturalis nomen accepit. Rursus Hyginus in libello & ipse de Limitibus constituendis pag. 150. Gœs. sic: Antiqui mensuras agrorum normalibus longitudinibus incluserent. primum duos limites constituerunt: unum, qui ab Oriente in Occidentem dirigeret: hunc appellaverunt Duodecimanum, ideo quod terram in duas dividat partes, & ab eo omnis ager dividatur: alterum a Meridiano ad Septentrionem, quem Cardinem nominaverunt, a mundi cardine. Duodecimanum postea decimanum appellaverunt: quare a decem potius quam a duobus, sicut duo pondo nunc dicimus Dupondium, & quod dicebant antiqui Duo viginti, [An Duoginti?] nunc dicimus Viginti. Similiter duo decumanus, decumanus est factus. Reliquos limites fecerunt angustiores: &, qui spectabant in Orientem, Prorsos, qui ad Meridianum, Transversos appellaverunt. Limites autem appellati a limo, id est antiquo verbo, transversi. nam & limum cinctum, ideo quod purpuram transversam habeat. item limina ostiorum. postea prorsos & transversos limites appellaverunt, a liminibus, quod per eos agrorum limina servantur: postea apud quosdam nomina a loci natura acceperunt: & qui ad mare spectant, maritimos, qui ad montem, montanos appellaverunt. Omnis ergo hujus secturæ longitudo rationalis, limes appellatur. nec interest quicquam, decumanum dicamus, an limitem. decumanum autem primus, maximus appellatus, item Cardo: nam latitudine ceteros præcedunt. sunt alii limites actuarii, alii linearii. Actuarius est limes, qui primus actus est, & ab eo quintus quisque: quem si numeres cum primo erit sextus: quoniam quinque centurias sex limites cludunt. reliqui modii limites lineari appellantur, in Italia subruncivi. Actuarii autem extra maximos, latitudinem habent pedum XII. per hos iter populo, sicut per viam publicam, debetur. Ita enim cautum est lege Sempronia, & Cornelia, & Julia. quidam ex his latiores sunt XII pedibus, ut si qui sunt per viam publicam militarem acti. habent enim latitudines viæ publicæ. Lineari limites mensuræ tantum determinandæ caussa sunt constituti: & si finitimi interveniunt, latitudinem secundum legem Mamiliam accipiunt. in Italia itineri publico serviunt sub appellatione subruncivorum. habent latitudinem pedum octonûm. Hos conditores coloniarum fructus asportandi caussa publicaverunt. nam & possessiones pro æstimio ubertatis, angustiores sunt assignatæ: itaque limites omnes non solum mensuræ, sed & publici itineris caussa latitudines acceperunt. Secundum antiquam constitutionem limites in Occidentem diri-

Digitized by Google

diriguntur: quare non omnis agrorum mensura in Orientem potius quam in Occidentem spectet. in Orientem, sicut ædes sacræ. nam antiqui architecti in Occidentem templa spectare recte scripserunt. postea placuit omnes religionem eo convertere, ex qua parte cæli terra illuminatur. sic & limites in Orientem constituuntur. Hæc Hyginus in libro de Limitibus agrorum.

Limites in urbe sunt, ut Semitæ, Viæ transversæ, Livio, ut lib. 31. 24. Intra portam, extraque latæ sunt viæ: ut & oppidani dirigere aciem a foro ad portam possent: & extra limes mille ferme passus in Academiæ gymnasium ferens, pediti equitique hostium liberum spatium præberet. Budæus.

Limes laxus benignitatis, per translationem. Senec. de Benef. lib. 1. cap. 14. Quare si quis existimat nos, quum ista præcepimus, benignitatis fines introrsus referre, & illi minus laxum limitem aperire, &c.

Limes, pro Termino limitem finiente. Virgil. 12. Æn. v. 898.

Saxum antiquum, ingens, campo qui forte jacebat
Limes agro positus, litem ut discerneret arvis.

Limito, āre. & Limitor, [ὁρίζω] āri. i. e. Partiri, dividere, sive distinguere. Plin. lib. 17. cap. 22. Vineas limitari decumano oportet, XVIII pedum latitudinis ad contrarios vehiculorum transitus, &c.

Limitare de. Cic. 3. Fam. 8. Etsi de tua prolixa beneficaque natura limitabit aliquid posterior annus propter quandam tristitiam temporum. Ubi limitabit legendum videtur Budæo: & ita in vetustioribus codicibus legitur. Al. Limavit.

Limitātus, a, um. Partic. ut, Ager limitatus, In centurias dimensus, inquit Festus. Ulpian. in l. 1. D. de fluminib. ne quid, &c. Si insula in publico flumine nata fuerit, in eaque aliquid fiat: non videtur in publico fieri. Illa enim insula aut occupantis est, si limitati agri fuerint: aut ejus, cujus ripam contingit.

Limitātio, ōnis. f. [ὁρισμός] Columel. lib. 3. cap. 13. Non intempestive commemorabimus Julii Græcini conscripta, velut formulam ad quam posita est limitatio terræ vinealis.

Limitāris, e. Adj. ut, Iter limitare. Varr. de L. L. 4. 4. i. e. Semita modica quæ relinquitur inter duo confinia.

Limitāneus, a, um. Adj. [ὅριος] ut, Limitanei milites, Qui in limitibus regni constituuntur in præsidio, ob incursus hostium vicinorum. Jurisconsult. in l. ultima, de Fundis limitrophis, Agros limitaneos universos cum paludibus, omnique jure, quos ex prisca dispositione limitanei milites ab omni munere vacuos ipsi curare pro suo compendio atque arare consueverunt, &c. Fundi limitanei, i. e. Limiti deputati. V. Spartian. in Nigro cap. 7. & Vopisc. in Prob. 14.

Limitrŏphus, a, um. Adj. unde milites limitanei aluntur. V. Tit. Cod. de fundis limitrophis. [Scribendum Limitotrophis. λιμιτότροφος, a limitos, Limes. V. Gloss. Gr. Cang.

Limsum, i. n. Herba appellatur a Gallis, qua sagittas in venatu tingunt medicamento, quod *Venenum cervarium* vocant. Hæc Plin. lib. 27. cap. 11.

Limia, æ. f. Fluvius Hispaniæ, apud Melam lib. 3. 1. Linia hodie dicitur, teste Olivario.

Limicola, Limigenus, &c. V. limus, i.

Liminium, i. n. Cic. in Topic. 36. Quum ipsius postliminii vis quæritur, & verbum ipsum notatur. in quo Servius noster (ut opinor) nihil putat esse notandum nisi post, & liminium illud productionem esse verbi vult, &c. Lamb. legit Post. Liminium &c. q. V.

Limiosalaum, i. n. [λιμιοσάλαιον] Ptolem. lib. 2. cap. 11. Urbs Germaniæ, vulgo *Gœsa*.

Limito, āre. V. limes.

Limma, ătis. [λῆμμα] Defectus. Macrob. in Somn. Scip. 2. 1. Plato semitonnium limma vocitavit.

Limne, es. f. [λίμνη] Stagnum, lacus. Vitruv. 8. 3. Limne Asphaltitis habet supernatans liquidum bitumen.

Limnēsium, i. n. [λιμνήσιον] Herba Centaurium. Diosc. 3. 6. & 7.

Limnĭca, es. f. [λιμνικὴ] Herba, quæ & Gladiolus. Apul. de Herb. cap. 78.

Limni, Insula juxta Orientalem plagam Hiberniæ, quæ deserta est, auctore Ptolem. lib. 2. cap. 2. Silimnus dicta Plin.

Limo, āre. V. lima.

Limonia, æ. f. Alterum genus anemones. Plin. lib. 21. cap. 11.

Limoniates, æ. f. Gemma eadem videtur quæ Smaragdus. Plin. lib. 37. cap. 10.

Limonium, V. lemnium.

Limōnum, i. n. [λίμωνον] Pictonum oppidum in Gallia, teste Ptolem. lib. 2. cap. 7. Vulgo *Limon*.

Limosus, V. limus subst.

Limpĭdus, a, um. Adj. [διαφανής] Clarus, purus, lucens. Columel. lib. 12. cap. 28. Postea quum de doliis aut de seriis diffundere voles, vere florente tota defæcatum quam limpidissimum in vasa bene picata & pura transferto.

Lacus limpidi. Catul. 4. 24.

Vocem limpidam ac canoram facit sandaracha. Plin. lib. 34. cap. ult.

Limpidĭtas, ātis. f. Oct. Horat. 4. Usque ad limpiditatem conterere.

Limpitūdo, ĭnis. f. [ἡ διαφάνεια] Plin. lib. 31. cap. 11. Stant veluti fusillo crure longo in arena defixæ, hiantesque qua limpitudo est, pedali non minus spatio.

Limpĭdo, āre. Purgare. Macer. 2. 5. Appositum humores limpidat omnes. conf. Veget. R. V. 1. 18.

Limpidatus, a, um. Partic. Zeno Veronens. Peccatorum paleis limpidatus.

Limvici, Ptolem. lib. 2. cap. 7. Galliæ populi, alio nomine Lemovices. Vulgo *Limosin*.

Līmus, i. m. Vestis genus. Virg. 12. Æn. 120.

Velati lino, & verbena tempora cincti. Ubi Servius post longam de lino interpretationem, sic dicit, Caper tamen & Iginus hoc loco dicunt lectionem esse corruptam: nam Virgilium ita reliquisse confirmant, Velati limo. Limus autem, est Vestis qua ab umbilico usque ad pedes tegebantur. Hæc autem vestis habet in extremo sui purpuram limam, id est flexuosam: unde & nomen accepit. nam Limum, Obliquum dicimus. Sed Servius existimat Poetam Lino scripsisse. conf. Aggen. in limas.

Līmus, i. m. [ἰλύς, ἰλύς] Lutum est, seu cænum illud mollius quod ex aquarum putredine relinqui solet. Plin. lib. 11. cap. 37. Labra herbas eruentibus, limumque, lata, ut suum generi.

Informis limus. Virg. 6. Æn. 416.
Niger limus. Virg. 4. Georg. 478.
Durescit limus igni. Virg. 8. Ecl. 80.
Obducere plagam limo. V. obduco.
Unge simosa cubilia lævi limo. Virg. 4. Georg. 45.
Limus pro Sordibus quibusvis. Hor. 2. Serm. 4. 80.

Sive gravis veteri crateræ limus adhæsit.

Limăceus, a, um. Adj. [χοϊκὸς] Tertull. de Resurr. Carn. cap. 49. Primus homo de terra choicus, id est, limaceus.

Limarius, a, um. Aliud Adj. Frontin. de Aquæduct. 1. p. 227. Interposita est piscina limaria.

Limōsus, a, um. Adj. [ἰλυώδης, πηλώδης] Limo plenus, & cænosus.
Aqua limosa. Columel. lib. 5. cap. 9.
Flumina limosa. Ovid. 1. Met. 634.
Humus limosa. Ovid. de Rem. Amor. 242.
Juncus limosus. Virg. 1. Ecl. 49.
Lacus limosus. Virg. 2. Æn. 136.
Radix limosa. Plin. lib. 27. cap. 5.
Ulva limosa. Lucan. lib. 2. 70.
Compar. affertur ex Plin. lib. 16. cap. 36. Ubi limosiore callo induruit. Sed Hard. legit Lignosiore.

Limosĭtas, ātis. f. Consil. Asce. 2. 22. Dentium limositas.

Limĭcŏla, æ. f. Habitator limi. Auson. Epist. 7. 36.

Junctus limicolis musculus ostreis.

Limigĕnus, a, um. Adj. In limo natus. Auson. Mosella v. 45.

— limigenis ripam prætexeris ulvis.

Līmus, a, um. Adj. [πλάγιος] quod & Līmis, e. dicitur. Festus, Limis, Obliquus, id est transversus: unde & Limina. Ter. Eun. 3. 5. 53.

— ego limis aspecto

Sic per flabellum clanculum, & simul alia circumspecto. Ubi Donatus; Limis, si nominativus singularis est, Transversus significat, si septimus pluralis, deest Oculis. Nam Limis, est Transversus: unde Limen dicitur quoque, quod ingredientibus exeuntibusque transversum sit. Quum igitur dissimulant homines se videre quod vident, & non recta facie, sed transversa intuentur: limis dicuntur aspicere.

Oculis limis aspicere vel intueri: h. e. Torve & oblique, quod ferocitatis & iræ indicium esse solet. Plaut. Mil. 4. 6. 2.

Aspicito limis oculis, ne ille nos se videre sentiat.

Ocellis limis subridere. Ovid. 3. Amot. 1. 63.
Venerei appellati sunt limi oculi. Quintil. 11. 3.

Limŭlus, a, um. [ὑποπλάγιος] Adj. dimin. Plaut. Bacch. 5. 2. 12.

Viden' limulis ut obsecro intuentur?

Limo, Adv. Solin. cap. 40. de Leonibus, Nunquam limo vident.

L I N

Linamentum, Linarius. V. linum.

Lindos, i. f. [Λίνδος] Urbs est Rhodi insulæ. In Rhodo, inquit Pomponius 2. 7. tres quondam erant urbes, Lindos, Camiros, Ialysos. Meminit Homer. in Catalogo v. 163.

Apud Lindum, quod est oppidum Rhodi, Herculis sacra sunt, quorum a ceteris longe diversus est ritus: Siquidem non εὐφημίᾳ, ut Græci appellant, sed maledictis & exsecratione celebrantur, eaque pro violatis habent, si quando inter solennes ritus vel imprudenti alicui exciderit bonum verbum. Hæc Lactant. Inst. 1. 21.

Lindius, a, um. [Λίνδιος] Gentile.

Lindum, i. n. [Λίνδον] Ptolem. lib. 2. cap. 3. Urbs est Britanniæ insulæ: alio nomine Lincolina & Lindecolinum. Vulgo *Lincoln*.

Lĭnea, æ. f. [γραμμὴ] a Lino, linis; est Filum illud quo fabri materiarii utuntur ad signandam materiam: quod ex lino fiat. Et quoniam ab hac, si rubrica vel alio colore intincta fuerit, figura designatur longa sine latitudine: ea quoque linea vocatur. Perpendiculo & linea uti. Cic. 3 Q. frat. 1. Aliquando perpendiculo & linea discet uti.

Alba linea. Gell. in Prælat. Namque illi omnes, & eorum maxime Græci, multa & varia lectitantes, in quas res cumque inciderent, alba, ut dicitur, linea, sine cura discriminis, solam copiam sectati, converrebant. Alba linea, i. e. Negligenter, simpliciter. Metaphora ducitur a pictoribus, qui priusquam tabellæ colores allinant, solent figuras creta delineare.

Circumcurrens linea. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Extremæ lineæ. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Longinqua linea. V. longus.

Amare extrema linea. Ter. Eun. 4. 2. 12. i. e. Amare ex longinquo; sumta metaphora a duabus lineis, quæ in stadio fuerunt; a quarum altera procurrebatur ad carceres: altera, ubi flectebatur, ad metam. Extrema linea fuit, unde instituebatur cursus: primam enim & principem habebat alteram ad metam, a qua extrema illa longissime distabat. Hinc, Extrema linea amare, est, Ex longinquo. [Utitur eadem locutione Lactantius Statii interpres. V. in hymenæus.

Designare aliquid velut primis lineis. Quintil. lib. 4. cap. 2. Non ut consumantur affectus, sed tamen ut velut primis lineis designentur.

Ducere lineam. V. duco.

Ducere primas lineas, Prima lineamenta duntaxat tradere, quod Galli vocant *Faire l'ébauche*. Quintil. lib. 2. cap. 6. pr.

Ferri suo deorsum pondere ad lineam, hunc naturalem esse omnium corporum motum dicit Epicurus apud Cic. 1. de Fin. 18. Add. 19. Id est Recta linea.

Incipere a linea. V. a.

Subvolent rectis lineis in cælestem locum ignea. Cic. 1. Tusc. 40.

Transire lineas. Cic. in Parad. 3. Siquidem est peccare tanquam transire lineas.

Linea, Filum omne dicitur ex lino, & quicunque tenuis funiculus. Columella R. R. 8. 11. 15. Ligato pede longa linea gallina custoditur. [Ursinus legit Linea cannabina. Forte ne Gallina ab aliena manu eat.

Linea, Qua capiuntur pisces, & cui hamus deligatur. Plin. lib. 9. cap. 43. At vulpes marinæ, simili in periculo glutiunt amplius usque ad infirma lineæ, quæ facile prærodant. Martial. lib. 5. 57.

Tremulaque captum linea trahit piscem.

Mittere lineam, apud Plaut. in Mostel. 5. 1. 18.

Non ego illi extemplo meum ostendam sensum: mittam lineam:
Dissimulabo me horum quicquam scire. Nonnulli a captatoribus piscium

piscium dictum volunt, in quos linea mittitur. Alii per metaphoram a pictoribus deducunt, qui ubi pingere aliquid volunt, lineam prius umbræ eidem similem mittunt: per quam ipsi picturam dirigant, sed ea illa tamen ab intuentibus nihil deprehendi potest de picturæ futuræ forma. [Alii, non male, Bolidem, quam [illegible], i. e. Exploratorium funiculum Herodotus vocat, intelligi putant. V. Scheff. de Mil. Nav. 2. 5. p. 150.

Linea, in venatione significat *Formidinem* ab aliis dictam, vario plumarum nexu discolorem, qua terrentur apri, vulpes, lupi, ursi, sed potissimum cervi. In eo alternus textus plumarum, sed vulturis & cygni præcipue laudatur: sed & interdum sandice fucabatur. Nemesianus Cyneg. v. 303.

Linea quinetiam magnos circumdare saltus
Quæ possit, volucresque metu concludere prædas,
Digerat innexas non una ex alite pinnas.

Eam etiam lib. 4. de venatione v. 406. Oppianus [illegible], id est Lineam formidolosam appellat, & v. 403. [illegible] id est Formidinem multicolorem. Turneb. Advers. 5. 5. conf. Senec. Hippol. v. 46. Ibique Delrium.

Ultima linea rerum mors est. Hor. 1. Epist. 16. 79.

Lactis longam lineam Severus Sulpicius dixit Lac demanans ex ubere & lineam veluti signans. Dial. 2. 2. extr. [Pro Longo siphone, ut Juvenalis alia de re Sat. 6. 310.

Margaritarum linea. Scævola in l. Medicu. §. ulti. D. de auro, argento, mundo, &c. Idem in l. Lineam. D. Ad legem Falcid. Lineam margaritarum triginta quinque legavit.

Uti in linea pertusis margaritis. Ulpianus in l. Si servus ser. §. Si quum. D. ad l. Aquil. Si quum maritus uxori margaritas extricatas dedisset in usum, ea inviro vel inscio viro perforasset, ut pertusis in linea uteretur, &c.

Linea proprie appellatur longitudo latitudinis prorsus expers, cujus quidem extremitates sunt duo puncta. Est igitur linea recta, ab uno puncto ad aliud brevissima extensio, in extremitates suas eam recipiens. V. Euclid. 1. Elemen.

Linea, Gradus agnationis. Paulus in l. Stemmata. D. de grad. & affin. & nom. Stemmata cognationum directo limite in duas lineas separantur.

Linea est etiam Longurius, vacerra, cujusmodi in stabulis interponi equis solent, ne invicem pugnent. Quintil. 11. 3. p. 1028. Nam & Cassius Severus urbane adversus hoc facientes lineam poposcit. V. ibi not.

LINEARIS, e. Adj. [[illegible]] Quod ad lineam pertinet. Unde Linearis pictura vocata est, Quæ primum lineis circum umbram hominis deducta inventa fuit, cujus auctor Philocles putatur, teste Plin. lib. 35. cap. 3.

Probationes lineares. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Ratio linearis. Quintil. lib. 1. cap. 10.

LINEALIS, e. Idem. Ammian. 22. 40. Omnes ambitus lineales farina raspersit. Loquitur de metatione Alexandriæ, quam descripsit Curtius 4. 8. 6.

LINEALITER, Adv. Mart. Capell. 8. p. 280. Circulos, quos linealiter fecit.

LINEO, [[illegible]] āre. Lineas ducere, lineis rem aliquam figurare & deformare. Cato cap. 14. Et quæ opus sunt domoi, præstabit: & ad opus dabit, succidet, dolabit, lineabit, secabitque materiam solam duntaxat.

Radios lineare. Vitruv. 9. 4.

LINEATUS, a, um. Partic. Deformatus. ut, Carina bene lineata. Plaut. Mil. 3. 3. 42.

LINEĀTIO, ōnis. f. Firmic. lib. 1. cap. ult. Unde enim sese singuli propria corporis lineatione cognoscunt, &c. i. e. Lineamentis. V. seq. dict.

LINEAMENTUM, i. n. [[illegible]] Extremitas ipsa, & quasi lineæ quædam corporis, per quam hominis forma dignoscitur, a lineari pictura tracta, in qua per solas lineas effigies pingebantur.

Lineamenta, pro Formæ descriptione. Justin. lib. 1. 21. pr. Lineamentorum æqualitas matri & filio persimilis. Galli *Traicts* vocant.

Lineamenta & formæ deorum. Cic. 1. de Nat. Deor. 75.

Lineamenta, in geometria: h. e. Linearum productiones. Cic. 1. de Orat. 187. In geometria lineamenta, formæ, intervalla, magnitudines, &c.

Animi lineamenta. Cic. 3. de Fin. 75. Animi lineamenta sunt pulchriora quam corporis.

Numerus extrema lineamenta orationi attulit. Cic. in Orat. 186. i. e. Manum extremam, & expolitionem, Ita orationem absolvit, ut in ea expolienda nihil amplius desideraretur.

LINEŎLA, æ. f. dimin. Gell. 10. 1.

LINEUS, V. LINUM.

LINGO, linxi, linctum, [[illegible]] ĕre. Aliquid lingua molliter tangere. Plaut. Casin. 2. 8. 21. Mel mihi videor lingere.

Lingere rursus dicimur, quum aliquid in ore tenentes, guttatim defluere in stomachum sinimus. Plin. lib. 37. cap. 10. Sed lingentium calculos frangit, pellitque. Idem lib. 32. cap. 9. Datusque lingendus, & oculis jumentorum inspuitur.

LINCTUS, ūs. m. [[illegible]] Plin. lib. 31. cap. 9. Multi tussim veterem linctu salis discussere. conf. Linitus in LINIO.

LINGŌNES, um. m. pl. [[illegible]] Inter Celtas populi finitimi Heduis, Sequanis ac Tullensibus, qui dicebantur Leuci, nomen retinent. Civitas est episcopalis in Burgundiæ & Campaniæ confinibus, ac Francorum regno sita, *Langres.* Cæs. 1. Bell. Gall. 26.

Pugnaces Lingones. Lucan. lib. 1. 398.

LINGONUS, i. m. [[illegible]] Idem. Martial. lib. 8. 75.

Lingonus a Tecta, Flaminiaque recens.

LINGONICUS, a, um. Adj. [[illegible]] ut, Lana Lingonica. Martial. 11. Epigr. 57.

Tomentum Lingonicum. Idem 14. 160.

LINGUA, æ. f. [[illegible]] notæ significationis: dicta a lingendo vel ligando, quod lingat cibum; nam cibos vi sua conglobat ac deprimit, in ventremque transmittit: seu quod ipsa, dentium septis quasi muro vallata ac ligata sit.

Foramina raræ perplexa linguæ. Lucret. lib. 4. 625.

Radix ultima linguæ. Ovid. 6. Met. 557.

Solutio linguæ. Cic. 2. de Orat. 114. V. Solute & suaviter dicere, in DICO, ĕre.

Templa linguæ. Lucret. lib. 4. 628.

Humida linguai circum sudantia templa. h. e. Partes linguæ sudantes.

Humor linguæ deficit. Ovid. 9. Met. 566.

Aspera lingua premit fauces. Virg. 3. Georg. 508.

Aspera lingua nimia siccitate. V. ASPER.

Bisulca lingua Anguis. Ovid. 9. Met. 65.

Fissa lingua in duas partes draconi. Ovid. 4. Met. 585.

Frigida lingua. Virg. 4. Georg. 525.

Multiplices linguas vibrans draco. Valer. 1. Argon. 61.

Nigra lingua subest. Virg. 3. Georg. 388.

Suppressa lingua palato. Ovid. 3. Trist. 3. 21.

Tribus linguis præsignis draco. Ovid. 7. Met. 150.

Trisulcis linguis micat ore. Virg. 3. Georg. 439.

Vibrantes linguæ. Virg. 2. Æn. 475.

Abstulit comprensam forcipe linguam. Ovid. 6. Met. 556. Al. Compressam.

Coruscare linguas dicuntur serpentes. Ovid. 4. Met. 493.

Excidere vel avellere linguam. Cic. 1. de Orat. 4. Hæc tibi est excidenda lingua: qua vel evulsa spiritu ipso libidinem tuam libertas mea refutabit.

Refecta lingua ense. Ovid. in Ibin, 439.

Lingua sæpissime pro Loquela, nec raro in malam partem pro Maledicentia ponitur. Plaut. Pœn. 3. 3. 12.

Hic est Thesaurus stultis in lingua situs,
Ut quæstui habeant male loqui melioribus.

Lingua loqui. V. LOQUOR.

Commercia linguæ, i. e. Colloquia. Ovid. 3. Trist. 11. 9.

Facundia linguæ. Ovid. 3. Trist. 5. 29.

Intemperantia linguæ provehi, vide locum Livii in COMMUNITER. H. St.

Tela linguæ. Ovid. 4. de Pont. 6. 36.

Astricta lingua mercede. V. ASTRINGO.

Blæsa lingua. Ovid. 3. de Arte Am. 294.

Celeri lingua & exercitata sunt oratores quidam. Cic. 1. de Orat. 83.

Dives lingua. Hor. 2. Epist. 2. 121.

Elegans. Catul. 42. 4.

Exanimis. Ovid. 11. Met. 52.

Facunda. Hor. 4. Carm. 1. 36.

Falsæ perjuria linguæ. Ovid. 7. Epist. 67.

Ficta gratia linguæ. Ovid. 10. Epist. 12.

Garrula lingua. Tibul. lib. 4. 13. 20.

Inexplanata lingua. V. INEXPLANATUS.

Magicæ potentia linguæ. Ovid. 7. Met. 330.

Modesta lingua. Ovid. 19. Epist. 63.

Nocens lingua. Propert. lib. 2. 28. 14.

Nulla lingua est, qua negem quicquid roges. Plaut. Capt. 3. 1. 15.

Patruæ verbera linguæ. Hor. 3. Carm. 12. 3. V. PATRUUS.

Pia lingua. Ovid. 15. Epist. 68.

Pictæ tectoria linguæ. Pers. 5. Sat. 25.

Procax lingua. Sil. lib. 8. 250.

Professoria lingua. Tacit. 13. Ann. 14.

Prompta lingua ad rigidos sonos. Ovid. 4. Fast. 310.

Sacrilega lingua. Ovid. de Rem. Amor. 367.

Secretior lingua. Quintil. lib. 1. cap. 1.

Subdola lingua. Ovid. 1. de Arte Am. 598.

Trepidans lingua. Catul. 61. 28.

Vanæ mendacia linguæ. Ovid. 3. Amor. 11. 21.

Venalis lingua. Lucan. lib. 1. 269.

Acuere linguam causis. Hor. 1. Epist. 3. 23.

Auferre usum linguæ alicui. Ovid. 14. Met. 99.

Constat lingua. Senec. Epist. 84. Tentantur pedes, lingua non constat. De ebrio loquitur.

Continere linguam. V. CONTINEO.

Deerat lingua palato, i. e. Non poteram loqui. Ovid. 15. Epist. 111.

Delirat lingua. Lucret. lib. 3. 454.

Deperdere usum linguæ. Ovid. 5. Met. 562.

Divertere linguam ad mores alicujus, pro Reprehendere. Plaut. Pœn. 5. 2. 24.

Eripere linguam alicui. Ovid. 2. Fast. 608.

Favere linguis. V. FAVEO.

Fervet lingua mero. Ovid. 2. Fast. 732.

Fundere stolidæ convicia linguæ. Ovid. 13. Met. 306.

Habeant fac linguam ædes tuæ. A. quid ita? B. quom veniam invocent. Plaut. Casin. 3. 2. 13.

Habere crimen linguæ. Ovid. 2. Fast. 445.

Hæsit inutilis lingua. Ovid. 4. Epist. 7.

Hæsitare lingua. Cic. 1. de Orat. 115. V. HÆSITO.

Infringitur lingua. Lucret. lib. 3. 1156.

Legere properante lingua. Ovid. 3. de Pont. 5. 9.

Loqui titubante lingua. Ovid. 3. Trist. 1. 21.

Occludere linguam alicui. V. OCCLUDO.

Præstringens aciem gladiorum lingua. Plaut. Truc. 2. 6. 12.

Retundere linguam alicujus. Liv. 33. 31. extr. Si Ætolorum linguas retundere vellent.

Riget lingua. Ovid. 2. de Arte Am. 515.

Stet rapta altera lingua. Ovid. 6. Met. 632.

Solvere linguam ad jurgia, Vide SOLVO. H. St.

Esse linguam in quæstu. Quintil. in procem. lib. 1.

Tardescit lingua. Lucret. lib. 3. 478.

Non tenere linguam nimio mero. Ovid. 2. Trist. 446.

Tenere linguam in ore clauso. Catull. 53. 18.

Titubat lingua. Ovid. 2. de Arte Am. 598.

Torpet lingua. Catul. 49. 9.

Torpuerat gelido lingua retenta metu. Ovid. 11. Epist. 82.

Vibrare linguam. Lucan. ad Pison. 58.

Densaque vibrata jaculari fulmina lingua.

Uti libera lingua. V. LIBER adj.

Lingua, pro Oblocutione, seu Obtrectatione. Cic. 9. Fam. 2. Tibi autem idem consilii do, quod mihimetipsi, ut vitemus oculos hominum, si linguas minus facile possimus.

Lingua, pro Differentia sermonum: unde, Linguas scire, apud Plaut. Pœn. prol. 112. Plin. lib. 12. cap. 1. Est Gortynæ in insula Creta juxta fontem platanus una, insignis utriusque linguæ monumentis. Cic. 5. Tusc. 116. In his linguis, quas non intelligimus, quæ sunt innumerabiles, surdi profecto sumus.

Linguam Græcam Latina copiosiorem esse dicit. Cic. 2. Tusc. 35.
Agmina dissona lingua. Sil. lib. 16. 19.
Gentes variis linguis. Virg. 8. Æn. 723.
Sermo lingua concinnus utraque. Hor. 1. Serm. 10. 23.
Egestas linguæ, Verborum penuria sermonis patrii. Lucret. lib. 1. 140.
Doctus sermones utriusque linguæ. Hor. 3. Carm. 8. 5. &
Ediscere duas linguas. Ovid. 2. de Arte Am. 122. Intelligit Romanam & Græcam. Sic infra Quintil.
Lingua Latina. V. LATIUM.
Facere potentiorem linguam Latinam. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Latinam linguam non modo non inopem, ut vulgo putant, sed locupletiorem etiam esse quam Græcam sentit Cic. 1. de Fin. 10.
Tueri æquali cura linguam utramque. Quintil. lib. 1. cap. 1. pag. Burm. 17. i. e. Alere, discere.
Linguæ etiam dicuntur Promontoria a similitudine. Cæs. 3. Bell. Gall. 12. pr. Erant ejusmodi fere situs oppidorum, ut posita in linguis promontoriisque, &c. Alii legunt Lingulis, sed alteram lectionem confirmat Festus: Lingua promontorii genus, non excellentis, sed molliter in planum devexi. Liv. lib. 37. cap. 31. extr. Inde in altum lingua mille passuum excurrens. V. Ciacc. ad loc. Cæs. & Andr. Schott. Observ. lib. 3. cap. 28. ἀκρωρείαις Interp. Gr. Cæs.
Lingua, Herba quæ nascitur circa fontes. Plin. lib. 24. cap. 19. V. LINGULACA.

LINGUĀRIUM, i. n. Linguæ velut theca & repositorium. Seneca de Benef. 4. 36. Ecce, inquit, ut doleat tibi, ut postea consideratius loquaris, quod dicere solemus, linguarium dabo. Linguarium, i. e. Linguarum thecam & repositorium, in quo se dicit linguam conditurum, ne temere promittat. Natum est hoc verbum e joculari volgi sermone, quo & nos plerumque jocantes utimur. Gronov. de Pec. Vet. 4. 4. Æs, Aurum, Argentum, aut simile vocabulum subaudiri putat, ut in Vestiarium, Calceatium & similibus.

LINGUĀTUS, a, um. Adj. Eloquens. Tertull. de Anima cap. 3. Apostolus Athenis expertus linguatam civitatem.

LINGUAX, ācis. Adj. [γλώσσαργος, λάλος] Verbosus, multum loquens, dicax. Gell. lib. 1. cap. 15. Hoc genus homines in verba projectos, locutuleios, & blaterones, & linguaces dixerunt. Alii legunt Lingulacas. Sed Onomast. Vet. Linguax, λάλος.

LINGUŌSUS, a, um. Adj. Petron. cap. 43. Duræ buccæ fuit, linguosus. Artes linguosæ. August. Confess. 1. 9. pr.

LINGŬLA, sive LIGŬLA, æ. f. dimin. [γλωσσάριον, ἐπιγλωττίς] Festus, Lingula per diminutionem linguæ dicta: alias a similitudine linguæ exsertæ, ut in calceis: alias insertæ, id est intra dentes coercitæ, ut in tibiis.
Lingula & Ligula observo a doctis indifferenter scribi. Attamen Martial. lib. 14. 120. de ligula argentea,

Quamvis me ligulam dicant equitesque patresque,
Dicor ab indoctis lingula grammaticis.

Calceorum ligula, Qua calcei vinciuntur. Martial. lib. 2. 29.
Non extrema sedet lunata ligula planta. Ubi propter primæ syllabæ productionem, alii legunt Lingula. Juven. 5. Sat. 20.

— & ligulas dimittere, sollicitus ne
Tota salutatrix jam turba peregerit orbem.

Lingula edolata. Columel. lib. 6. cap. 11. Stabulum autem carere debet uligine: cujus in solo per ordinem figuntur breves paxilli: eorumque partes summæ lingulas edolatas habent, quæ transversis foratis perticis inducantur. [An Induntur, vel Induuntur?
Lingula, in torculario Catonis de R. R. cap. 18. significat Novissimam partem quæ inter duas arbores inseritur. Eam pedes duos & semissem longam esse vult Cato, & ita inter arbores convenire debere, ut digitum pollicem laxamenti habeat, quo facilius prelum moveatur, quam si arctius jungeretur. Ex Turneb.
Ligula, Instrumentum cavum & oblongum, in speciem linguæ factum: quale est illud quo utuntur aromatarii ad extrahenda e vasis unguenta. Plin. lib. 21. cap. 14. Cera Punica fit hoc modo: Ventilatur sub dio sæpius cera fulva. Deinde fervet in aqua marina, ex alto petita, addito nitro. Inde ligulis hauriunt florem, id est candidissima quæque, transfunduntque in vas, quod exiguum frigidæ habeat. Al. Lingulis. Ex quibus verbis palam est, Ligulam esse vas ad hauriendum idoneum: proinde non (ut male putavit Perottus) planum. Nomen habere putatur a similitudine linguæ ad palatum retractæ, atque ita cavæ, quæ sane cochlearis est forma. Columel. lib. 6. cap. 2.
Ligulam vocat Columel. Instrumentum ad purgandam e vase spumam, lib. 9. cap. 16 Deinde (inquit) ubi liquatum mel in subjectum alveum defluxerit, transfertur in vasa fictilia, quæ paucis ante diebus aperta sint, dum musteus fructus defervescat: isque sæpius ligula purgandus est.
Ligula, Mensuræ genus, quæ & Cochlear dicitur. Est autem quarta pars cyathi. Quatuor enim ligulæ complent cyathum. V. Georg. Agricol. de Mens. Rom. lib. 2. p. 33. Frob. Plin. lib. 20 cap. 5. Item opisthotonicis & jocinorum vitiis, & torminibus, & stranguriæ, duarum aut trium ligularum mensura. Idem lib. 20. cap. 23. extr. V. Columel. lib. 12. cap. 21. [Ligulam, a Cochleari, ut majus, seu mensuræ, seu vasculi, genus a minore distinguit Martial. lib. 8. Epigr. 33. Quo tenuitatem phialæ, a Paulo sibi dono missæ, exagitat,

Quid tibi cum phiala, ligulam cum mittere posses:
Mittere cum posses vel cochleare mihi? In fragm. Cleopatræ tamen de Cosmet. Ligula æquiparatur Cochleari, quam sententiam plerique juniores medici cum Galeno sequuntur.

Lingulam vocitavere etiam veteres Gladiolum oblongum, in speciem linguæ factum. Teste Gell. lib. 10. cap 25. ex Nævio.
Lingula, sive Lingua, pro Promontorio oblongo. Cæs. 3. Bell. Gall. 12. Bud. V. supra in LINGUA.

LINGULĀCA, æ. f. [γλωσσαλγὸς] Genus piscis, vel Mulier auguratrix, inquit Fest. Canter. legit Argutatrix. [Malim Oggannitrix, vel Oggarritrix?] Plaut. Cas. 2. 8. 62.

Vin' lingulacas? a quid opus est, quando uxor domi est?
Ea lingulaca est nobis: nam nunquam tacet. De Solea quæsierat.

Hermolaus, Quem Plautus atque Varro lingulacam nominant: aut solea est, aut ei non absimilis.
Lingulaca, quæ & Lingua, Herba circa fontes nascens. Plin. lib. 25. cap. 11. V. LINGUA.

LINGULĀTUS, a, um. Adj. [γλωσσωτὸς] ut, Lingulatus tubulus, cui opponitur Elinguis. Dicuntur autem Lingulati tubuli ex parte altera, ut alius in alium inire convenireque possint, veluti linguæ schema prætendentes. Ex Vitruvio, lib. 8. cap. ult.

LINIO, are. V. LINEA.

LINIO, ivi, itum, [ἐπαλείφω] ire. Ungere, vel fricare, aut aliquid leviter digito aut aliquo instrumento alicui rei superinducere, & molliter ac tenuiter imprimere, non autem crasse. Columel. lib. 6. cap. 30. Tepenti adipe vel vino liniuntur. Al. Linuntur. Ibidem, cap. 17. Quicquid vitiosi est inurere, atque ita liquida pice cum oleo linire. Al. Linere. Liniuntur cæde sagittæ. Propert. lib. 3. 12. 11. al. Lætantur. [Omnino hoc verbum sequioris ævi esse, nec in bonæ notæ codicibus ullius probati auctoris exstare contendit Burm. ad Quintil. Decl. 13. c. 5. p. 277.

LINITUS, ūs. m. Plin. 20. 12. Prævalere contra serpentes potu & linitu. [Sic & Hard. sed non dubito, quin Linctu legendum sit.

LĬNO, (lini, livi,) lēvi, litum, [ἐπαλείφω, ἐπιχρίειν] ĕre. est Crassa aliquid aliquo instrumento superinducere. Liv. 21. 8. ad fin. Id sicut in pilo quadratum stuppa circumligabant, linebantque pice. Martial. 4. 39.

Nec quæ Callaico linuntur auro.

Ora linere venenis, i. e. Fucare faciem. Ovid. de Rem. Amor. 351.
Ora linit luto. Ovid. 3. Fast. 760.
Tecta auro sublimia linuntur. Ovid. de Medicam. faciei, 7.
Spiramenta cera linere, Obturare. Virg. 4. Georg. 39.
Linisti. Quintil. in Declam. 1. Cæci. Et ne quid sceleri impio deesset, mariti tui cruore parietem linisti. Sic citat Voss. de Anal. lib. 3. cap. 29. Sed emendati codices habent, Mariti tui cruore lulisti. V. not. Burm.
Livi. Columel. lib. 12. cap. 50. 17. Multi quum semel nova dolia, vel serias crassa gummi liverunt, uno in perpetuum gummitione contenti sunt. [Nisi Leverunt legendum.
Levi. Cato R. R. c. 69. Si recte leveris, in dolium quinquagenarium gummi ℔ iv. satis erit. V. Hor. 1. Carm. 20. 3. De his Præteritis V. Burm. l. c.
Linere, Insignire, & quasi liniendo & poliendo exornare. Cic. 2. Q. frat. 11. Lucretii poemata (ut scribis) lita sunt multis luminibus ingenii, multæ tamen artis. i. e. Insignita, & quasi fucata. Ex vetusto exemplari legitur, Non ita.
Carmina linenda cedro. Hor. de Arte Poet. 331.

LĬTUS, a, um. Partic. [ἐπαλειφθεὶς] Maculatus, inspersus. Virg. 4. Georg. 38. Ardentes auro, & paribus lita corpora guttis.

LĬTUS, ūs. m. Plin. lib. 33. cap. 6. Usus ejus ad collyria, & litu ad muliebrium cicatricum fœditates tollendas.

LITŪRA, æ. f. [ἐπάλειψις] Superinductio & complanatio, deletio; fit quum superinducto atramento, aliove liquore scripturam vel picturam destruimus. Cic. 3. Verr. 92. Deinde in codicis extrema cera nomen infimum in flagitiosa litura fecit. Ovid. 3. Epist. 3.

Quascunque aspicies, lacrymæ fecere, lituras. Martial. lib. 4. 10.
Non possunt nostros multæ, Faustine, lituræ
Emendare jocos, una litura potest.

Cæcæ lituræ, Officientes lectioni. Ovid. 11. Epist. 1.
Multa litura coercuit carmen. Hor. de Arte Poet. 293.
Contemplari lituras codicis. V. CONTEMPLOR.
Facta litura admonitu tuo. Ovid. 2. de Ponto 4. 18.
Suffusas lituras habet littera. Ovid. 3. Trist. 1. 15.
Litura, pro Linimento. Columel. lib. 4. cap. 24. Solem etiam & pluvias arcet ejusmodi litura.

LITŪRO, āre. Inducere, delere litura. Sidon. 6. Epist. 3. Tunc certius te probasse reliqua gaudebo, si liturasse aliqua cognovero.

LITURĀRIUS, a, um. Adj. Idem quod Deletitius. Auson. præfat. in Centonem, Hoc die uno & addita lucubratione properatum modo inter liturarios meos cum reperissem. V. Scalig. Auson. Lect. 2. 13.

LINĪMAN, inis. n. Th. Priscian. 1. 18. Pro linimine adhibere.

LINIMENTUM, i. n. Idem. Pallad. Octob. 4. 14. Linimentum dolii.

LINODRYS, yos. f. [λινόδρυς] Herba quæ & Chamædrys. Diosc. 3. 112. Tabernæm. p. 769.

LINOCALAMIS, [λινοκαλάμις] Diosc. 2. 94. Spur. Al. cap. 125.

LINOMYRON, i. n. [λινόμυρον] V. Diosc. l. c. & in Noth.

LINOSTĒMA, ătis. n. [λινόστημα] Vestis ex lana linoque confecta. Isidor. 19. 22.

LINOSTŎLIA, æ. f. [λινοστολία] Idem. Proverb. Isiacum non facit linostolia, nec barba Philosophum. V. Novar. Adag. Eccl. T. 2. p. 259.

LINOSTRŎPHUM, i. n. [λινόστροφον] Herba quæ alias Marrubium dicitur. Plin. lib. 20. cap. 22. Marrubium plerique inter primas herbas commendavere, quod Græci prasion vocant, alii linostrophon. Vulgo nomen retinet.

LINOZOSTIS, is. f. [λινόζωστις] Herba quæ alias Mercurialis dicitur, teste Plin. lib. 25. cap. 5.

LINQUO, liqui, lictum, secundum Priscianum [λείπω] ĕre. Idem quod Relinquere, & deserere. Virg. 1. Ecl. 3.

— & dulcia linquimus arva. Cic. pro Planc. 26. An Minturnenses coloni, quod C. Marium &c. linquentem terram eam, quam servaverat, lacrymis, votisque omnibus prosequuti sunt, æterna in laude versantur: &c. [Puto, Votis, bonisque omnibus.

Animas linquebant. Virg. 3. Æn. 140.
Hospitium linquere. Virg. 3. Æn. 61.
Laborem longum linquere. Virg. 3. Georg. 160.
Lumina vitalia linquere, Mori. Cic. 1. de Divin. 18. Ex quodam poeta.
Mensas linquere. Catul. in Carm. Nupt. 60. 3.
Promissa linquere. Catul. Argon. 62. 59.
Linqui animo. Sueton. Cæs. cap. 45. Extremo tempore repente animo linqui solebat. Budæus.
Linqui deinde animo, & submitti genu cœpit. Curt. 22. H. St. Exstant lib. 4. cap. 6. §. 20.
Liquitur animo apud Senecam, non Linquitur, Epistola 58 pr. Quidam ad vulneris novi, quidam ad veteris & purulenti tractationem, inspectionemque concidunt, & liquuntur animo. Ita enim in utraque editione Germ. & tamen verbi λειποψυχεῖν imitatione ita locutus est. Constat, Latine ideo dicendum Linqui animo, ut ipse animus Liqui fortassis dici possit, τακῆναι. H. St. Gruteriana Sen. editio exhibet Linquuntur animo.

LINQUANS, entis. Partic. Curtius 9. 5. 11. Quem ne injicere corpori suo manus sinerent (credo ultimi dedecoris indignitate commotus) linquentem

quentem revocavit animum, & nudum hostis latus subjecta mucrone hausit. Budæus. V. ANIMUS.

LINQUENDUS, a, um. Partic. [λειπτέος] Ovid. 13. Met. 72.
— atque reliquit,
Sic linquendus erat.

LICTUS, a, um. Partic. Capitol. in Antonin. Philos. cap. 7. Imperium lictum cum alio participare. Sed lectio merito suspecta est. V. Casaub. not.

LINTEARIUS, LINTEATUS, LINTEO, LINTEOLUM. V. LINTEUM.

LINTER, tris. m. & frequentius f. [σκάφη] Navicula e cava arbore facta. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 60. Conquirit etiam lintres: has magno sonitu remorum incitatas, in eandem partem mittit. Liv. 21. 26. extr. Itaque ingens coacta vis navium est, lintriumque temere ad vicinalem usum paratarum. conf. cap. 27. Cic. de Clar. Orat. 216.
Exiguus linter. Tibul. lib. 2. 5. 34.
Convehere lintribus aliquid in. Cic. pro Milon. 75. Repente lintribus in eam insulam materiam, calcem, cæmenta, atque arma convexit.
Nat in liquida tibi linter aqua. Tibul. lib. 1. 7. 38.
Transvecti amnem lintribus. Claud. 1. in 2. Cons. Stil. 206.
Linter, Vas uvis portandis aptum. Tibul. lib. 1. 5. 23.
Hæc mihi servabit plenis in lintribus uvas.
Cavat arbore lintres. Virg. 1. Georg. 262. Ubi Serv. Lintres Fluviatiles naviculas. Alii Lintres in quibus uva portatur accipiunt.

LINTRICULUS, i. m. dimin. Cic. 10. Att. 10. extr.

LINTRARIUS, i. m. Qui lintri præest, apud Ulpian. L. 1. §. De exercitoribus. D. nautæ, caupones, stabularii, ut recepta restituant.

LINTERNUM, LINTERNINUS, LINTERNUS, V. LITERNUM.

LINTEUM, i. n. [ὀθόνιον, σινδὼν] a Lino fit; Pannus lineus, ut sudarium, quo in balneis utimur, & aliis negotiis ad extergendum. Martial. lib. 14. 56.
Non tam sæpe teret lintea fullo tibi. Cic. pro Rabir. Post. 39. Auditæ visæque merces fallaces quidem & fucosæ, chartis & linteis & vitro delatæ.
Tepefacere linteum. Cels. lib. 3. cap. 6.
Lintea, Quæ sunt idonea ad spectandum umbracula. Unde legimus Cæsarem totum forum linteis adumbrasse.
Lintea, Vela quibus utuntur nautæ. Virg. 3. Æn. 686.
— certum est dare lintea retro.
Cava lintea. Valer. 4. Argon. 83. V. CAVUS.
Conversa domum dare lintea, Renavigare domum. Hor. Epod. 16. 27.
Orba lintea vatis. Ovid. 13. Met. 195.

LINTEARIUS, a, um. Adj. ut, Negotiatio lintearia. Ulpian. in L. Procuratoris. §. Si plures. ff. De trib. act. Duas negotiationes exercebat, purpurariam & lintearium.

LINTEARIUS, i. m. Qui lintea conficit aut vendit. l. 5. §. 4. Dig. de instit. Act. & Cod. Theod. l. 16. de murilegulis & gynæceariis: si quis ex corpore linteariorum. I. e. Ex collegio illorum.

LINTEAMEN, inis. n. Idem quod Linteum. Apul. 11. Met. p. 261. Candido linteamine cinctum pectorale.
Lotum linteamen. Lamprid. Heliog. cap. 26.

LINTEOLUM, i. n. dimin. [ὀθόνιον] Plin. lib. 20. cap. 17. Destillationem narium discutit tusum, in linteolo olfactum. Plaut. Epid. 2. 2. 46.
Tunicam rallam, tunicam spissam, linteolum cæsicium. Columel. lib. 6. cap. 16. Præfractis cornibus linteola sale atque aceto & oleo imbuta superponuntur.

LINTEUS, a, um. Adj. [λίνεος] ut, Lintea vestis, Lino compacta & contexta. Cic. 7. Verr. 145. Illi ad deprecandum periculum proferebant alii purpuram Tyriam, tus alii atque odores, vestemque linteam.
Libri lintei, Qui lino fiebant, sive Qui in linteis vice chartæ erant scripti: cujusmodi Annales quidem fuerunt. Liv. 4. 7. Licinius Macer auctor est, & in fœdere Ardeatino, & in linteis libris ad Monetæ inventos. Plin. lib. 13. cap. 11. In plumbeis linteisque voluminibus scriptitatum constat.

LINTEATUS, a, um Adj. [ὀθονοφόρος] Linteo indutus. Senec. de Vita beat. cap. 27. pr. Laurumque linteatus senex & medio lucernam die præferens, conclamat iratum esse aliquem deorum. Liv. 10. 38. Ea legio linteata ab integumento consepti, quo sacrata nobilitas erat, appellata est. V. quæ paulo supra exstant, Ibidemque Interpr.

LINTEO, ōnis. m. [ὀθονοποιός] Qui texit linteamina pro conficiendis vestibus, ut docet Servius lib. 7. Æneid. Plaut. Aulul. 3. 5. 38.
Propolæ, linteones, calceolarii.

LINUM, i. n. [λίνον] ἀπὸ τοῦ λινεῖν antiquo verbo, quod est Teneo: quia lino omnia tenentur. Plin. lib. 10. cap. 33. Argatilis appellatur, eadem figura ex lino intexens.
Seges lini urit campum. Virg. 1. Georg. 212.
Semen lini. Plin. lib. 24. cap. 18.
Carpere linum. V. CARPO.
Factum linum, Linum infectum. Ulp. in l. Si cui lana legetur. D. de legat. 3.
Linum, pro Filo. Cels. lib. 7. cap. 14. A quibusdam ad imum acu trajectatur duo lina ducente: deinde utriusque lini duobus capitibus diversæ partes astringuntur. Sic sæpe alibi. Aliquando tamen Filum pro Lino dicit.
Crudum linum, Non lotum. Cels. lib. 7. cap. 4.
Trajicere duo lina acu. Cels. lib. 7. cap. 21.
Multiplex linum, pro Thorace lineo, apud Sil. 4. 293. V. Drakenb. ad l. c. & ad 9. 581.
Linum, pro Fune nautico. Ovid. 3. Fast. 588.
Dumque parant torto subducere carbasa lino.
Linum pro Vinculo, quo epistola obligatur. Cic. 3. Catil. 10. Tabellas proferri jussimus, quæ a quoque dicebantur datæ. Primum ostendimus Cethego signum; cognovit. Nos linum incidimus.
Linum, pro Verriculo. Virg. 1. Georg. 142.
— pelagoque alius trahit humida lina.
Lina pluraliter, pro Cassibus quibus feræ capiuntur. Ovid. 8. Met. 148.
Lina madent, comites, ferrumque cruore ferarum. Ibid. 153.
Sistite opus præsaus, nodosaque tollite lina.
[illegible] apud Pamphylios Eustath. H. St.

LINEUS, a, um. Adj. [λίνεος, λινοῦς] Quod ex lino factum est. Plin. lib. 12. cap. 6. Sed unde lineas vestes faciunt, &c.
Lineam compedem, Vide in VINCULUM. H. St.
Vincula linea. Virg. 5. Æn. 510.

Nebula linea eleganter a Petronio cap. 55. dicitur Coa vestis, mollissima ac pellucida.

LINIFICUS, i. m. Idem qui Linteo. L. Cod. 13. de Murileg. & Gynæc.

LINIGER, ĕra, ĕrum. Adj. [λινοφόρος] Ovid. 1. Met. 747.
Nunc dea linigera colitur celeberrima turba. Isidis sacerdotes intelligit, vestibus lineis indui solitos.
Grex liniger. Juven. 6. Sat. 532. de iisdem. Hinc
Isis linigera. Ovid. 2. Amor. 2. 25.

LINĀMENTUM, i. n. [μοτὸς] Filum quod ex lino volvendo trahitur, inquit Perottus. Pro Linea tela, Plin. lib. 32. cap. 10. Delphini adipe linamenta accensa excitant vulvæ strangulatu oppressas. Columel. lib. 6. cap. 11.
Linamentum Celsus semper accipit pro penicillo quod vulneri imponitur ex linteolo vel spongia vel lana, Budæus. [Immo pro Linteis carptis. V. lib. 6. cap. 26. Vulgo *Carpia*.
Linamentum demittendum. Cels. lib. 8. cap. 9.
Superdare linamenta Cels. lib. 7. cap. 25.

LINARIUM, i. n. Locus ubi linum nascitur. Columel. [Ubi?

LINIFIO, vel LINYPHIO, onis; vel LINYPHIARIUS, i. m. Lini textor. Vopisc. Saturn. cap. 8. & Cod. Theod. Tit. 8. & 16.

LINUS, i. m. [Λίνος] Thebanus poeta antiquissimus, Apollinis filius, inquit Servius apud Virgilium 6. Ecl. 67.
Ut Linus hæc illi divino carmine pastor. Hermodorus vero Platonicus lib. 1. Disciplinarum, dicit hunc Mercurii ex Musa Urania filium, & Thebis genitum. Occubuit in Eubœa, sagitta ab Apolline transfixus.

L I O

LIO, āre. Tectoria polire, vel inducere. ut, Cisternam liare. Tertull. de Idol. cap. 5.

LIACULUM, i. n. Politio sive tectorium, uti Salmasius restituit. Vitruv. 7. 3. Liaculorum subactiones. sed in Gloss. est Liaculum, λειαντήρ, pro instrumento, quo liantur parietes. Vitruv. 2. 4. & Salmas. in Solin. p. 142.

L I P

LIPĀRA, æ. f. [Λιπάρα] Una ex Æoliis insulis. Æoliæ autem dictæ sunt, quod Æolus Iliacis temporibus ibi regnabat, ut scribit Plinius. Sunt porro VII. Lipara, Hiera, Strongyle, Didyma, Ericusa, Phœnicusa, Euonymos. Plinius, Solinus, Strabo. dicitur & Græca terminatione

LIPĀRE, es. f. [Λιπάρη] Claud. 3. Cons. Hon. 196.
Ignifluisque gemit Lipare fumosa cavernis. &

LIPARÆ, arum. Liv. 5. 78.

LIPARENSIS, e. Adj. Cic. Verr. 5. 84. Emit agri Liparensis, miseri atque jejuni, decumas. Sic ibidem frequenter.

LIPARÆUS, a, um. Aliud Adj. ut, Liparæa taberna. Juven. 13. Sat. 45.

LIPARITANUS, a, um. aliud Adj. ut, Obsidio Liparitana. Val. Max. 2. 7. 4.

LĬPĂRA, æ. f. [λιπαρά] Liparæ, inquit Hermolaus, medicamenta pinguia sunt, & ut Celsus ait, lenia. Plin. lib. 33. cap. 6. Addunt & iu medicamenta quæ vocant liparas, ad excrescentia ulcerum, &c. Cels. lib. 5. cap. 19. Lenia quoque quædam emplastra sunt, quas λιπαρὰς fere Græci nominant.

LIPARIS, is. m. Genus lacertorum, teste Plin. lib. 32. cap. 11.
Liparis etiam, sive Lipare, Gemmæ nomen est, quæ suffita omnes bestias evocat, teste Plinio lib. 37. cap. 10.

LIPARIS, [Λιπαρις] Plin. lib. 5. cap. 27. Ciliciæ fluvius, ἀπὸ τοῦ λιπαροῦ, quoniam scribit Vitruv. lib. 8. cap. 3. natantes in hoc flumine, aut se lavantes, non aliter ungi ab ipsa aqua, quam si oleo aut adipe lavarentur.

LIPIO, īre. de Milvo, Auct. Philomel. v. 24.
Accipiter pipat, milvus hiansque lipit.

LIPPUS, a, um. Adj. [λημῶν] Qui oculos habet lacrymantes, quum putredo ab his defluit. Plaut. Mil. 4. 3. 15.
Cubare in navi lippum, atque oculis turgidis
Nauclerus dixit, qui illas advexit, mihi. Plin. Epist. 141. Quas satis acribus oculis, quanquam adhuc lippis, pinguissimas vidi. Hor. 1. Serm. 3. 25.
Quum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum? Al. Male.
Omnibus & lippis notum & tonsoribus. Hor. 1. Serm. 7. 3. V. Adagia Erasmi.
Ficus lippa, Martial. lib. 7. 20. dicta vel quod succus foliorum ejus lacteus lippis prodest, vel quod dum folia & ramuli truncantur, succum lacrymosum emittant. [An Lacunosas intelligit? ut in seq.
Lacuna lippa. Martial. lib. 8. 53. In luscum furem,
Aspicis hunc uno contentum lumine, cujus
Lippa sub attrita fronte lacuna patet.

LIPPŬLUS, a, um. dimin. Arnob. lib. 7. p. 240.

LIPPĬTŪDO, inis. f. [λήμη, γλάμη] Ipse morbus lippientium. Plin. lib. 26. cap. 37. Flos ejus contra lippitudinem illinitur. Cic. 7. Att. 13. Sed dictavi propter lippitudinem.
Subire lippitudines. Cels. lib. 2. cap. 1.
Perodiosa lippitudo. V. PERODIOSUS.
Si turpitudo malum est; & turpem esse malum est: tam mehercules quam si lippitudo malum est, & lippire malum est. Senec. Epist. 117.

LIPPIO, īvi, ītum, [λημάω, γλαμάω] īre. Lippum fieri, h. e. Mucorem in oculis contrahere. Plin. 28. 4. Oculorum vitia fieri negant, nec lippire eos qui quum pedes lavant, aqua inde ter oculos tangant. Cic. 7. Att. 14. Quum leviter lippirem, has litteras dedi.
Fauces lippiunt, ridicule dixit Plautus Curcul. 2. 3. 30.

LIPPĪTUS, [λημώδης] imperf. Plin. lib. 28. cap. 8. Aut ne omnino lippiatur, decoctum cum mellis Attici cyathis tribus, & croci uncia.

LIPPIENS, entis. Partic. Tertull. advers. Marc. 1. 2. Lippientibus etiam singularis lucerna numerosa est.

L I Q

LIQUAMEN, LIQUEFACIO, LIQUEFIO, LIQUENS, LIQUENTER V. post LIQUOR, ēris.

LIQUENTIA, æ. f. [Λιγουεντία] Fluvius Venetiæ post Tarvisinum agrum.

LIQUEO, LIQUESCO, LIQUET, imperf. LIQUIDUS, LIQUO, are, LIQUOR, oris. V. post LIQUOR, eris.

LIQUOR, ĕris, [τήκομαι] liqui. dep. Dissolvi. Virg. 1. Georg. 44.

Vere novo gelidus canis quum montibus humor
Liquitur. i. e. Paulatim defluit, inquit Servius.

Amnes liquuntur. Virg. 2. Georg. 187.
Ætas liquitur. Lucret. lib. 2. 1131.

LIQUIDUS, a, um. Adj. [ὑγρὸς, ῥευστὸς] Molle & fluxum proprie dicitur. Plaut. Mil. 3. 1. 70. Liquidius, cultiusque quam ventus est Favonius. Hæc Nonius 4. 275. V. LIQUIDIUSCULUS dimin. Lucret. lib. 4. 1252.

Crassaque conveniunt liquidis, & liquida crassis. Ubi eandem syllabam brevem, longamque facit, quam reliqui poetæ fere corripiunt.

Alvus liquide. V. ALVUS.
Aquæ liquidæ. Ovid. 1. Amor. 8. 6.
Auræ liquidæ. Lucret. lib. 5. 813.
Cælum liquidum. Ovid. 1. Met. 23.
Colores liquidi. Hor. 4. Carm. 8. 7.
Humor liquidus aquarum. Lucret. lib. 1. 350.
Iter liquidum, Iter per aquam. Propert. lib. 3. 21. 14.
Nubes liquidæ. Virg. 5. Æn. 525.
Odor liquidus. Virg. 4. Georg. 415.
Plumbum liquidum, Liquefactum. Hor. 1. Carm. 35. 20.
Sorores liquidæ. Ovid. 1. Met. 704. Sic vocat Nymphas amnium.
Venter liquidus. Martial. lib. 13. 116. h. e. Fluidus & laxus.
Liquidus, Purus. Virg. 4. Georg. 102.

Dulcia mella premes, nec tantum dulcia quantum
Et liquida, & durum Bacchi domitura saporem. i. e. Defæcata, & sine sordibus, inquit Servius: non quæ fluunt: nam mala sunt. Cic. pro Cæcin. 78. Quicquid inde haurias, purum liquidumque te haurire sentias. Virg. 6. Ecl. 33.
Et liquidi simul ignis. h. e. Ætherei. Idem 2. Georg. 200.
Non liquidi gregibus fontes. Sine pestilentia. Servius.

Aër liquidus. Virg. 1. Georg. 404.
Æstas liquida. Virg. 4. Georg. 59.
Æther liquidus. Virg. 7. Æn. 65.
Amnis liquidissimus. Ovid. 6. Met. 400.
Fontes liquidi. Virg. 2. Ecl. 59.
Lumen liquidum. Lucret. lib. 5. 282.
Tempestas liquidissima cæli. Lucret. lib. 4. 169.
Liquidus eodem modo translate, ut
Fides liquida, i. e. Pura, integra, sincera, doli expers. Valer. Max. lib. 6. cap. 5. de populo Romano, Idem, quum P. Claudius Camerinos ductu atque auspiciis suis captos, sub hasta vendidisset: etsi ærarium pecunia, fines agris auctos animadvertebat, tamen quia parum liquida fide id gestum ab Imperatore videbatur, maxima cura conquisitos redemit, hisque habitandi gratia locum in Aventino assignavit, & prædia restituit. Parum liquida: quia quum se ejus fidei dedidissent, illos tamen vendiderat. V. LIQUIDO Adv.
Auspicium liquidum, Optimum. Plaut. Pseud. 2. 4. 72. V. AUSPICIUM.
Liquidus animus & tranquillus. Plaut. Epid. 5. 1. 36.
Mente liquida videre aliquid. Catul. de Berecynth. 61. 46.
Somni liquidi potentia. Valer. 4. Argon. 16.
Voluptas liquida & libera. Cic. 1. de Fin. 58.
Liquidus, Clarus, ad Sonum quoque transfertur, ut
Carmen liquidum citharæ. Lucret. lib. 4. 978.
Querela liquida cygnorum. Lucret. lib. 4. 552.
Voces liquidæ avium. Lucret. lib. 5. 1378. Virg. 1. Georg. 410.
Litteræ liquidæ, & Mutæ apud Grammatic. Liquida cum Muta. H. St. V. Priscian. lib. 1. cap. 3. de Accid. litt.

LIQUIDUM, i. n. [ὑγρὸν] pro Aqua. Hor. 2. Serm. 1. 54.

Ut tibi si sit opus liquidi non amplius urna
Vel cyatho.

Ad liquidum explorata veritas. Liv. 3. 8. V. AD.

LIQUIDIUSCŬLUS, a, um. Adj. dimin. pro Leni, Molli sive Sereno usus est Plaut. Mil. 3. 1. 71.

Liquidiusculusque ero, quam ventus est Favonius. Sic & Nonii emendati codd. 4. 275. Al. Liquidius, cultiusque.

LIQUĬDO, Adv. [σαφῶς] Pure & manifeste, inquit Donatus. Ter. Andr. 4. 3. 14.

Quia si forte opus sit ad herum jurandum mihi
Non apposuisse, ut liquido possim. Alii malunt interpretari, Vere. Cic. 15. Fam. 6. Gratissimum est, te libenter amicitiæ dedisse quod liquido veritati dares.

Dicere liquido, h. e. Aperte. Cic. 5. Verr. 136. Nemo esset, quin hoc se audisse liquido diceret.
Discere certe liquido aliquid ab aliquo. Liv. 39. 47. pr.
Liquido, pro Vere. Cic. 6. Verr. 124. Confirmare hoc liquido, Judices, possum, valvas magnificentiores, ex auro atque ebore perfectiores nullas unquam ullo templo fuisse. Plin. lib. 37. cap. 2. Nos liquido affirmare possumus in cautibus Alpium nasci, atque adeo inviis, ut plerumque fune pendentes eam extrahant. De crystallo verba facit. Ovid. 3. de Pont. 1. 49.

Scis tamen, & liquido juratus dicere posses,
Non me legitimos sollicitasse toros. Idem lib. 4. 6. 21.
Te quoque idem, liquido possum jurare, precari,
O mihi non dubie cognite Brute nota. Senec. lib. 7. de Benef. cap. 9. de perlucidis mulierum vestibus, Video sericas vestes (si vestes vocandæ sunt, in quibus nihil est quo defendi aut corpus aut denique pudor possit) quibus sumptis, mulier parum liquido nudam se non esse jurabit; i. e. Parum vere. Ulpian. in l. alias autem D. de jurejurando, Sive enim dominus petat, cogetur reus docere liquido se jurasse, posita scilicet exceptione: sive ex stipulatione de rato agat, necesse habebit ipse de perjurio suo docere. Hic, Liquido jurare, & Pejerare, opponuntur. Est igitur Liquido jurare, idem quod Vere jurare.

LIQUĬDE, [σαφῶς] Idem. ut, Non liquide consistere. Gell. 14. 1. Compar. Cic. 10. Fam. 10. Liquidius de toto sensu tuo judicavi: h. e. Apertius, & certius, ac facilius.
Superl. Defendere liquidissime. August. Epist. 28.

LIQUIDĬTAS, ātis. f. ut, Aeris liquiditas. Apol. de Mundo p. 707.

LIQUIDO, āre. Liquidum reddere. apud JCt.

LIQUOR, ōris. m. [ὑγρασία] Ipse humor liquidus. Plin. lib. 10. cap. 52. Piscium ova ex liquore mollia.

Aquæ effusæ liquor declarat ei admistum esse calorem. Cic. 1. de Nat. Deor. 26.
Blandus liquor amaracini, Unguentum amaracinum. Lucret. lib. 2. 846.
Dulcis, flavusque liquor mellis. Lucret. lib. 1. 936.
Fluidus liquor. Virg. 3. Georg. 984.
Gelidos haurire liquores. Ovid. 6. Met. 347.
Levem fundunt oculi liquorem. Senec. Œdip. 12.
Niveus liquor. V. NIX.
Oleaus liquor. V. OLEA.
Perlucidi amnium liquores. Cic. 2. de Nat. Deor. 98.
Perspicuus liquor. Ovid. 4. Met. 300.
Vitigeni liquoris latex. Lucret. lib. 5. 14.

LIQUEO, licui, [τήκομαι] ēre. sive LIQUESCO, ĕre. Liquidum & fluidum fieri, mollescere. Ovid. 1. de Ponto, 2. 57.

Sic mea perpetuis liquescant pectora curis. Virg. 8. Æn. 446.
Vulnificusque chalybs vasta fornace liquescit. Ubi Servius, Liquescit, proprie dixit: nam ferrum non semper solvitur, sed mollescit.

Cera liquescit igni. Virg. 8. Ecl. 80.
Mens liquescit, more nivis. Ovid. 1. de Ponto, 1. 67.
Silex fornace liquescit. Stat. 3. Silv. 1. 122.
Voluptate liquescere, & fluere mollitia: h. e. Mollem esse, & voluptati deditum. Cic. 2. Tusc. 52. Opinio est quædam effeminata ac levis, nec in dolore magis, quam eadem in voluptate: qua quum liquescimus, fluimusque mollitia, apis aculeum sine clamore ferre non possumus.
Liquescere, eleganter pro Colari & dilabi, quod quæ liquida sunt sic diffluere solent. Vitruv. l. 8. c. 1. de aquis loquens, Rubro saxo, ingoin, & copiosæ & bonæ, si non per intervenia dilabantur & liquescant. i. e. Modo per intervenia non diffluant, transcolenturque ac disperdantur. Et Senec. Epist. 26. Incommodum summum est minui & deperire, & ut proprie dicam, liquescere. conf. Prudent. Hymn. ante somnum extr.

LIQUESCENS, entis. Partic. [τηκόμενος] Liv. 21. 36. Per nudam infra glaciem, fluentemque tabem liquescentis nivis ingrediebantur.

LIQUENS, entis. Partic. Idem ac Liquidus. ut,

Campi liquentes, pro Mari, apud Virg. 6. Æn. 724.
Mella liquentia. Virg. 1. Æn. 436. Ubi prima longa est. V. LIQUIDUS.
Vina liquentia. Virg. 5. Æn. 238.

LIQUENTIUS, Adv. Compar. Gell. 18. 5. Ut pure liquentiusque foret.

LIQUO, [μαλάσσω, τήκω] āre. Liquidum facere, quum scilicet aurum vel plumbum dissolvitur. Lucan. lib. 7. 149.

— ereptaque tela liquavit. Plin. lib. 15. cap. 6. Ut fraces & amurca liquentur.

Alvum liquare. Cels. lib. 4. cap. 7. 2. Liquanda alvus, interdum etiam ducenda. Quo ex loco intelligendum est Liquidam alvum appellari, quæ fluida est & libera, neque astricta: Ducte autem alvus, quæ liberius fluit quam natura patiatur, & multum soluta est. [Immo Liquare alvum Celso est Potu, vel Medicamento idoneo purgare, Ducere vero, infuso Clystere eluere. V. ipsum lib. 2. cap. 12.
Vina liquare. Hor. 1. Carm. 11. 6. Vina, inquit, liques. Ubi Turnebus, Id ex antecedente consequens significat, i. e. Vinum bibas, & tibi indulgeas: ex antiquorum consuetudine, qui vinum ut defæcarent, & liquidius redderent, minusque nocens, fractis velut viribus, antequam biberent colo transmittebant. Tertullianus, Conquirito altilium enormem saginem, defæcato senecturem vini. Hæc ille.

LIQUĀTUS, a, um. Partic. ut, Guttæ liquatæ solis ardore. Cic. 2. Tusc. 25.
Mella liquata expressis favis. Ovid. 4. Fast. 152.

LIQUĀTIO, ōnis. f. Liquandi actus. Vopisc. Aurel. cap. 46. Aurum per varios bractearum, filorum & liquationum usus perit.

LIQUATŌRIUM, i. n. Colum vinarium. Cæl. Aurel. Acut. 2. 39. Non aliter quam si vinum sine fæce per liquatoria fundatur.

LIQUĀBILIS, e. Adj. Quod liquescere potest. ut, Cera liquabilis. Apul. Apol. p. 454.
Saxum liquabile. Prudent. Hamart. v. 748.

LIQUĀMEN, ĭnis. n. [γάρον] Pinguedo animalium ad ignem liquefacta, & in usum coquinarium servata ad condiendos cibos. De aliis etiam dici potest, quæ non comeduntur, ut est apud Columel. lib. 7. cap. 4. Succus excocti lupini, veterisque vini fæx, & amurca pari mensura miscentur, eoque liquamine tonsa ovis imbuitur.

LIQUAMINĀTUS, a, um. Adj. ut, Porcellus liquaminatus. Apic. 8. 7.

LIQUAMINŌSUS, a, um. Adj. ut, Res salsæ & liquaminosæ. Marcell. Empir. c. 5.

LIQUEFĂCIO, [ἐκτήκω, χέω] ĕre. Catull. in Gellium, 87. 6.

Omentum in flamma pingue liquefaciens. Ubi observare licet secundam esse productam, præter aliorum poetarum consuetudinem.

LIQUĔFIO, [ἐκτήκομαι, χέομαι] ĕri. Idem quod Liquescere. Senec. Quæst. Nat. 3. 30. Tellus liquefiet. V. & Ovid. 1. de Pont. 2. 57.

LIQUEFACTUS, a, um. Partic. [τηκόμενος] ut, Aqua liquefacta. Cic. 2. de Nat. Deor. 26.

Æra liquefacta. Cic. 3. in Catil. 19.
Coagula liquefacta lacte. Ovid. 4. Fast. 141.
Glacies liquefacta Noto. Claud. de crystallo 6.
Medullæ tabe liquefactæ. Ovid. 9. Met. 175.
Membra liquefacta. i. e. Consumpta. Sil. lib. 1. 178.
Saxa liquefacta. Virg. 1. Georg. 473.
Viscera liquefacta. Virg. 4. Georg. 555.
Unda liquefacta. h. e. Liquida: vel Quæ prius turbata, post facta est limpidior & purior. Ovid. 3. Met. 486.

LIQUET, imperf. [ἀποδέδεικταί ἐστι, ἀναμφισβήτητόν ἐστι] Constat, manifestum & certum est. Quoniam quæ resolvuntur, certa, constantia & manifesta fiunt. Ter. Eun. 2. 3. 40.

Illum, liquet mihi dejerare, his mensibus,
Sex, septem, prorsus non vidisse proximis. Cic. 4. Acad. 94.

Si habes quod liqueat, neque respondes, superbis.
Liquet inter nos, Compertum habemus & certum. Cic. 1. de Nat. Deor. 3. Sed (quod inter nos liqueat) ne tu quidem intelligis.
Non liquere de causa dicebant veteres, quando probationes & argumenta non satis erant idonea ad dijudicandam causam. Cic. pro Cluent. 76.

Deinde

Deinde homines ſapientes ex vetere illa diſciplina judiciorum, qui neque abſolvere hominem nocentiſſimum poſſent, neque eum de quo eſſet orta ſuſpicio, pecunia oppugnatum, re illa incognita primo condemnare vellent: non liquere dixerunt. Budæus. Paulus in l. Pomponius D. de re judic. Pomponius lib. 38. ad Edictum ſcribit, Si uni, &c. Ulpianus de Arbitris, in l. Idem Pomponius, Proinde ſi forte urgeatur a Prætore ad ſententiam: æquiſſimum erit, ſi juret ſibi de cauſa nondum liquere, ſpatium ei ad pronuntiandum dari. [Idque Ampliationem vocabant. V. Aſcon. ad 3. Verr. 26.

LIQUIRITIA, æ. f. Idem quod Glycyrrhiza. Priſcian. de Diæta, cap. 9. Liquiritia frigida eſt & dulcis. [Vox ſine dubio corrupta eſt.

LIRA, æ. f. Columel. lib. 11. cap. 3. Eſt autem lira ſimilis ei porcæ quam in ſationibus campeſtribus ruſtici faciunt, ut uliginem vitent. Idem lib. 2. cap. 4. Liras autem ruſtici vocant eaſdem porcas, quum ſic aratum eſt, ut inter duos latius diſtantes ſulcos medius cumulus ſiccam ſedem frumentis præbeat.

LIRO, āre. Liram facere. Varro lib. 1. de R. R. cap. 29. Tertio, quum arant jacto ſemine, boves lirare dicuntur, i. e. quum tabellis additis ad vomerem, ſimul & ſatum frumentum operiunt in porcis, & ſulcant foſſas, quo pluvialis aqua delabatur. Columel. lib. 11. cap. 2. Liratur autem jugera duo opera una: at ſi facilis eſt terra, proſcinditur jugerum duabus operis, iteratur una: lirantur una jugera quatuor, quum in ſubacta jam terra latiores porcæ ſulcantur.

LIRĀTIM, Adv. Per liras. Columel. lib. 11. cap. 3. Habet enim velut allium plures cohærentes ſpicas: eæque quum ſint diviſæ, liratim ſeri debent, ut in pulvinis poſitæ, minus infeſtentur hiemis aquis.

LIRĀMENTUM, i. n. Deliramentum. Vet. Interp. Irenæi 2. 42. Liramenta confirmare.

LIRIMIRIS, [Λιρίμιρις] Ptolemæo lib. 2. cap. 11. Germaniæ urbs, vulgo *Mulhusen*

LIRION, i. n. [Λείριον] i. e. Lilium. Apul. de Herb. cap. 107. unde
LIRINUS, a, um. Adj. [Λείρινος] ut, Lirinum oleum. Plin. 21. 5.
LIRIŌPE, es. f. Nympha, Oceani & Tethyos filia, ex qua Cephiſſus Narciſſum ſuſcepit. V. Ovid. 3. Met. 342.

LIRIS, is. m. [Λεῖρις] Fluvius Campaniæ, Minturnas præterfluens, (qui & Glanius. Vulgo *Garigliano.*) De hoc Ptolemæus l. 3. c. 1. Hor. 1. Carm. 31. 7.

Non rura, quæ Liris quieta,
Mordet aqua, taciturnus amnis. Virgilius,
— & umbroſæ Liris per regna Maricæ. Acron. [Hic verſus autem non Virg. eſt, ſed extat apud Lucan. 2. 424.

In Lirem præcipitat Fibrenus. Cic. 2. de Legib. 6.
[illegible] App. in Emphyl. 176. H. St. Extant lib. 1. dict. pag. ed. Pariſ. 1551. Erit igitur ejuſdem fluminis quadruplex nomen Liris, Liternus, Glanis, Clanius, de quibus ſingulis ſ. l. V. Male non nulli Lyris per y ſcribunt.

LIRUS, i. m. [λῆρος] pl. Liri, [λῆροι] Nugæ, frivola. Plaut. Pœn. 1. 1. 9. Liroe ſcribitur. conf. Turneb. Adverſ. 3. 20.

L I S

LIS, litis. f. [δίκη, δίκαι] a Limite dicta eſt, quod primæ inter homines lites de limitibus fuerunt.

Litis nomen, ut vult Ulpianus in l. Litis. D. de verb. & rer. ſignific. Omnem actionem ſignificat, ſive in rem, ſive in perſonam ſit.

Jurgium & Lis hanc habent diſtantiam: quod Jurgium, levior res eſt. M. Tull. de Repobl. lib 4. Admiror, nec rerum ſolum, ſed verborum etiam elegantiam. Si jurgant, inquit. Benevolorum concertatio, non lis inimicorum, jurgium dicitur. Et in ſequenti, Jurgare igitur lex putat inter ſe vicinos, non litigare. Nonius 5. 34.

Judex de lite jocoſa. Ovid. in Ibin, 265.
Cupidus litium & rixæ Hor. 3. Carm. 14. 26.
Æſtimatio litis. Cic. pro Cluent. 116. V. ÆSTIMO.

Conteſtatio litis eſt, Hinc inde, negotii apud judicem principalis facta narratio, ut placet Juriſconſultis. Cic. 16. Att. 15. Poſſumus enim, ut ſponſores appellentur, procuratorem introducere: neque enim illi litem conteſtabuntur. quo facto, non ſum neſcius ſponſores liberari.

Lis conteſtata dici poteſt judicio jam conſtituto, h. e. dijudicatis ac diſceptatis præſcriptionibus Litis inſpicatum morantibus. Cic. pro Roſc. Com 15. Lite conteſtata, judicio damni injuria conſtituto. Et rurſus 35. Iſte cum eo litem conteſtatam habebat. V. CONTESTOR litem.

Forum orbum litibus. Hor. 4 Carm. 2. 44.

Inſtrumentum litis a Quintiliano dicitur, quod nos *productionem* vocamus. Quintil. lib. 12. cap. 8 Ideoque opus eſt intueri omne litis inſtrumentum: quod videre non eſt ſatis: perlegendum erit. Nam frequentiſſime aut non ſunt quæ promittebantur, aut minus, &c.

Medullæ litium. Quintilian. lib. 2. cap. 1. In mediis litium medullis verſantur.

Hæreditariæ lites. Quintil lib. 3. cap. 10.
Nummaria lis. Auſon. in Monoſyllabis, v. 101.
Quis ſubit in pœnam capitali judicio? vas.
Quis, quum lis fuerit nummaria, qui dabitur? præs. [Sic lego.
Noſtra omnis lis eſt. V. NOSTER.
Pecuniaria lis. Quintil. lib 6. cap. 1. Quum Domitiæ oxoris ſuæ pecuniariam litem adverſus aliquem ageret.
Accipere litem. V. ACCIPIO.
Æſtimare litem. Cic. pro Cluent. 116. V. ÆSTIMO.
Agere litem adverſus aliquem. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Amittere litem. V. AMITTO.
Auferre litem. V. AUFERO.
Cecidiſſe lite dicitur (inquit Feſtus) qui ejus rei, de qua agebat, cauſam amiſit Cic. Plautus & Hor. Litem perdere dixerunt. V. infra. At Cauſa cadere, & In judicio cadere frequenter Cic.
Coire in lites. V. COEO.
Componere lites inter aliquos. Virg. 3. Ecl. 108.
Concire lites. V. CONCIO.
Conferre lites, Rixari Hor. 1. Serm. 5. 54.
Conſtituere ſummam totius litis in re aliqua. V. CONSTITUO.
Conteſtari litem. V. CONTESTOR.
Contrahere lites. V. CONTRAHO.
Creare & ſerere lites. V. CREO.
Dare litem ſecundum tabulas alicujus. Cic. pro Roſc. Com. 3.
Dijudicata lis. Hor. 3. Carm. 5. 54.
Diſcernere litem arvis, [διαιρεῖν H. St.] dicitur Limes. Virg. 12. Æn. 898
Saxum antiquum, ingens, campo qui forte jacebat
Limes agro poſitus, litem ut diſcerneret arvis.
Facere litem. Quintil. lib. 3. cap. 11. p. 295. Burm. Quid litem faciat, quod ab illis Cauſa, vel Continens dicitur.
Facere ſuam litem, Litis cauſam ſuſcipere, & tanquam ſuam defendere. Cic. 2. de Orat. 305. Quid? ſi quæ vitia aut incommoda ſunt in aliquo judice uno, aut pluribus, ea tu in adverſariis exprobrando, non intelligas te in judices invehi, mediocre peccatum eſt? quid? ſi quum pro altero dicas, litem tuam facias: aut læſus efferare iracundia, cauſam relinquas, nihilne noceas? i. e. Si ita agas, ut non alienam cauſam, ſed tuam agere videaris. Budæus.
Facere litem ſuam dicitur judex, quum dolo malo in fraudem legis ſententiam dixerit. Dolo autem malo hoc facere videtur, ſi evidens arguatur ejus gratia, vel inimicitia, vel etiam ſordes: ut veram æſtimationem litis præſtare cogatur. Ulpianus in l. ſilius familias. D. de judiciis.
Gell. lib. 10. cap. 1. pr. Nam & Varro ſatis aperte, quid dici oporteret, edocuit: Et ego adverſus eum, qui doctus eſſe dicebatur, litem meam facere abſens nolui. Hoc eſt Volui potius Varronis auctoritatem, pro ratione afferre, quam dicendi ſchema in me recipere & ratione tueri. Aliter dixiſſet vero, qui in jure dicatur judex Litem ſuam facere. Gellius enim pro eo accepit, quod eſt Non recipio in me hujus rei periculum, vel Non præſto id quod dico, ſed te ad auctorem meum rejicio, & ut vulgo dicitur, Trado tibi itidem, atque accepi. B (i. e. Budæus) in lib. ff. 21. Cæl. Calcagn. lib. 1. Epiſtola 37. Quod ſi qui fortaſſe obſtinatius reluctentur, ne tuam, ut dicitur, litem facias, eos ad Ariſtotelem protinus rejicito. H. St.
Generare litem. Quintil. lib. 7. cap. 4. Niſi propter verba, quæ litem generant.
Habere litem cum aliquo, Controverſiam. Cic. 4. Acad. 8. Mecum vero quid habent litium, qui ipſorum diſciplinam ſequor?
Implicitus atris litibus. Hor. de Arte Poet. 344.
Incidere novas lites. Virg. 9. Ecl. 14.
Quod niſi me quacunque novas incidere lites
Ante ſiniſtra cava monuiſſet ab ilice cornix,
Nec tuus hic Mœris, nec viveret ipſe Menalcas.
Inferre litem capitis in aliquem. Cic. pro Cluent. 116.
Inſtruere litem. V. INSTRUO, & Inſtrumentum litis, paulo ſupra.
Intendere litem alicui. Cic. 1. de Orat. 42. V. INTENDO.
Ire in litem. Ovid. 6. Faſt. 89.
Jurare in litem. V. JURO.
Liberare ſe periculo litium. Cic. 3. Verr. 205.
Morari aliquem iniqua lite. Hor. 2. Epiſt. 2. 19.
Perdere litem. Cic. 1. de Orat. 197. Neque intelligebat, ſi ita eſſet actum, litem adverſarium perditurum. Plaut. Caſin. 3. 5. 6.
— contrivi diem,
Dum adſto advocatus cuidam cognato meo:
Quem hercle ego litem adeo perdidiſſe gaudeo. Hor. 1. Serm. 9. 37.
Ventum erat ad Veſtæ, quarta jam parte diei
Præterita, & caſu tunc reſpondere vadato
Debebat: quod ni feciſſet, perdere litem.
Perorare litem. Cic. 3. Off. 43.
Reſolvere litem lite. Hor. 2. Serm. 3. 103.
Nil agit exemplum, quod litem lite reſolvit.
Secare. Hor. 1. Epiſt. 16. 42.
Quo multæ magnæque ſecantur judice lites.
Sum. Hor. de Arte Poet. 78.
Grammatici certant, & adhuc ſub judice lis eſt.
Suſcipere litem. Quintil. lib 4. cap. 2.
Trajicere arbitrium litis in aliquem. Ovid. 12. Met 628.
Vertere litem in rem ſuam dicitur judex, quum Rem inter duos controverſam adjudicat ſibi: quod eſt, quum judex ita cum litigatoribus agit, ut ei jure ſuo cedant. Liv. lib. 3. circa finem, Orare ne peſſimum facinus pejore exemplo admitterent judices, litem in ſuam rem vertendo. Budæus.
Litem, pro Diſcrepantia & confuſione quarumcunque rerum, etiam inanimatarum, poſuit Ovid. 1. Met. 21. — quia corpore in uno
Frigida pugnabant calidis, humentia ſiccis,
Mollia cum duris, ſine pondere habentia pondus.
Hanc deus, & litem melior natura diremit. De Chao.
Stlites dixiſſe antiquos, Quintil. 1. 4. p. 45. & marmora teſtantur.

LITIGO, [ἐρίζω, ἀμφισβητῶ, διαφέρομαι] āre. quaſi Litem agere, diſceptare, contendere. Plaut. Rud 4. 4. 16. Quid de re nunc litigatis inter vos? Cic. 3. Philipp. 30 Hic cum C. fratre putat ſe litigare.

LITIGANS, antis. Partic. Cic. pro Cœl. 27. Aliquot in cauſis eum videram fruſtra litigantem

LITIGĀTUS, us. m. Quintil. Declam. 6. p. 147. Burm. In hoc litigatu quodammodo tibi ipſa excidiſti.

LITIGĀTOR, ōris. m. [ἐριστής] Qui litigat: cujus femininum eſt Litigatrix Cic. pro Domo, 115. Emit domum, litigatoribus defatigatis, prope dimidio carius quam æſtimabat. [Immo Licitatoribus. V. Urſin. not.
Ruſticus, illiteratuſque litigator. Quintil. lib. 2. cap. 21
Urbani litigatores. Suet. Aug. 33.

LITIGIUM, i. n. [ἔρισμα] Plaut. Caſin. 3. 2. 31.
Num ego quid contrahere cupio litigii inter eos duos. Plin. lib. 37. cap. 10. Siderites ferro ſimilis, & litigio illata diſcordias facit.

LITIGIŌSUS, a, um. Adj. [ἐριστικός] Qui frequens in litibus verſatur, vel Qui quavis de cauſa litem facit. Cic. 1. de Orat. 255. Vereris ne tua domus, talis & viri & civis, ſi a litigioſis hominibus non colatur, a ceteris deſeratur? Idem pro Muren. 26. Quid huic tam loquaciter litigioſo reſponderet ille, unde petebatur, non habebat.
Ager litigioſus, De quo litigatur. Ovid. 2. Faſt. 660.
Diſputatio litigioſa. Cic. 5 de Fin. 76.
Dominus litigioſus Hor 1. Serm. 3. 285.
Fora litigioſa, Plena litibus. Ovid. 4 Faſt. 188.
Ignoratio juris litigioſa, potius quam ſcientia. Cic. 1. de Legib 18

H 3 Com.

Digitized by Google

mpar. Sidon. 8. 3. Anus, quibus nihil unquam litigiofius.
perl. August. Epist. 68.
sus, i. f. [Λισσὸς] Ptolemæo, Dalmatiæ urbs: hodie *Alexium*. V. ucan. 5. 719.
ssus, i. m. [Λίσσος] Fluvius est Thraciæ. Ad hunc quum venisset Xerxes, rex Persarum, cum exercitu, non sufficiens ad potum defecit, teste Herodoto lib. 7. cap. 108. unde ait Juven. 10. Sat. 177.
— epotaque flumina Medo Prandente.

LITATIO, V. LITO.
LITERA, LITERALIS, LITERARIUS, LITERATE, LITERATIO, LITERATOR, LITERATORIUS, LITERATRIX, LITERATULUS, LITERATURA, LITERIO, V. LITTERA.
LITERNUM, i. n. [Λίτερνον] Campaniæ vicus, ubi Scipio Africanus invidiæ cedens obiit, ac sepultus est. V. LITERNINUM. Sic autem scribendum esse, non LINTERNUM cum N, docet Sigon. ad Liv. 22. 16. Nic. Heinf. ad Sil. 6. 654. Cellar. Geogr. Ant. 2. 449.
Lentisciferum Liternum. Ovid. 15. Met. 713.
Palustre Liternum. Sil. lib. 8. 533.
LITERNUS, a, um. Adj. [Λιτερνος] ut, Palus Literna. Sil. lib. 7. 278.
LITERNINUS, a, um. Idem. ut, Rus Linterninum. Plin. 14. 4. & 16. 44.
LITERNINUM, i. n. Subaudito Prædium. Liv. 38. 52. pr. Die longiore prodicta, in Literninum concessit. De P. Scipione reo.
LITERNUS, [Λίτερνος] Campaniæ fluvius est, haud longe a Vulturno fluvio & oppido, qui & alias Clanius. Meminit Liv. 32. 29.
LITEROSUS, LITERULA, V. LITTERA.
LITHARGYRUM, i. n. sive LITHARGYROS, i. m. [λιθάργυρος] Argenti scoria, in duritiem lapideam compacta: cujus usus est in medicinis, appellantque pharmacopolæ *lithargyrium argenti* corrupte, ad differentiam scoriæ vel spumæ aureæ, quam *lithargyrium auri* nominant. Plin. 26. 10.
LITHIZONTES, um. m. [λιθίζοντες] Lapidibus similes, sive gemmæ languidius lucentes. Plin. 37. 7.
LITHOCOLLA, æ. f. [λιθοκόλλα] Glutinum quo lapides conjunguntur. fit enim ex lapide pario, aut marmore cum taurino glutino. Dioscorides lib. 5. & Plin. 7. 56.
LITHOSPERMUM, i. n. [λιθόσπερμον] Herba de qua Plin. lib. 27. cap. 11. Vulgus nostrum hanc herbam *milium Solis* appellat.
LITHOSTROTOS, i. m. & LITHOSTROTON, i. n. [λιθόστρωτος] dictio composita ex λίθος lapis, & στρωτὸς stratus, est Locus lapidibus stratus. Lithostrota ex parvulis coloris varii lapillis quadratis, seu tesseris, constabant, quibus solum pavimenti incrustabatur. Varr. 3. de R. R. cap. 1. Quum enim villam haberes opere tectorio & intestino, ac pavimentis nobilibus lithostrotis spectandam: parum putasses esse, ni tuis quoque litteris exornati parietes essent. Ibid. cap. 2. Nuncubi hic vides citrum, aut aurum? num minium aut armenium? num quod emblema, aut lithostrotum? Plin. lib. 36. cap. 25. Ævo sequiore Musivum opus vocarunt, veteres Latini Tessellatum. V. in TESSERA.
LITHOTOMOS, i. m. [λιθοτόμος] Lapicida. Cels. 7. 29. [Sic in Thes. Lips. Sed locum Celsi frustra quæras. Est autem Lithotomus Medicis, qui Calculum vesicæ exsecat artifex. de qua Curatione agit Celsus lib. 7. cap. 26.
LITICEN, V. LITUUS.
LITIGATOR, LITIGIOSUS, LITIGO, LITIGIUM. V. LIS, litis.
LITO, [θύω, ἱλάσκω] āre: & LITOR, āri. dep. Sacrificio facto deos placare, votumque impetrare. Auctor de Viris illust. 4. Et dum Numam Pompilium sacrificiis imitatur, Jovi Elicio litare non potuit, fulmine ictus cum regia conflagravit. Cic. 2. de Divin. 36. Quum tristissima exta sine capite fuerint, quibus nihil videtur esse dirius, proxima hostia litatur sæpe pulcherrime. Ibid. 38. Quid quum pluribus diis immolatur, qui tandem evenit ut litetur aliis, aliis non litetur?
Inter Litare & Sacrificare hoc interest, ut ait Non. 5. 18. Sacrificare, est Veniam petere: Litare est Propitiare & votum impetrare. Virg. 4. Æn. 50.
Tu modo posce deos veniam, sacrisque litatis,
Indulge hospitio. SERV. Diis litatis [an Litatis?] debuit dicere. Non enim sacra, sed deo sacris litamus, id est placamus. Ergo nove dixit.
Litasse veteres quum dicebant, quo verbo grata acceptaque diis immortalibus sacra fuisse intelligebant, a solvendo, si Varroni credimus, ita loquebantur: proinde quasi sit Litare, Lutare, i. e. Luere & solvere tum enim denique solutum diis esse videtur, quom acceptum fecere. Varronis verba sunt, Habes qui & cujus rei caussa fecerim Hecatomben, in quo ego, ut puto, quoniam est luere solvere, lutavi: Itaque ut Maximus & Maxumus dicitur: ita Lutavi & Litavi dici Varro videtur existimasse. Turneb. 18. 20. ex Non 2. 482. V. LITATUS, & LUO.
Exta ovis pastor litabat. Propert. lib. 4. 1. 24. ubi V. Broekh.
Victimas litare, apud Tranquill. Othon. cap. 8. extr. i. e. Victimis cæsis litare: ut ait Hodæus, Nam & victimas Diti patri cæsas litavit: cum tali sacrificio contraria exta potiora sint. [Ubi Grævius tamen cum MS. Salmas. & Rob. Steph. edit. Victima cæsa legendum docet, nisi forte mavis Victimis cæsis. Ceterum ex hoc & ceteris item locis apparet verbo hoc, ex Haruspicum disciplina petito, proprie Exta læta significari, ut τῷ Non litare eadem Tristia.
Litare, pro Satisfacere. Plin. in Paneg. cap. 52. de statuis, Ergo istæ quidem æreæ & paucæ manent, manebuntque: illæ autem aureæ & innumerabiles strage & ruina publico gaudio litaverunt. Budæus.
LITATUS, a, um. Partic. Festus: Litatum alii solutum, deditum Deo, quasi Luitatum: alii ex Græco a precibus, quas illi λιτὰς dicunt.
Sacra litata. Virg. 4. Æn. 50.
LITATO, Adv. [καλλιερήσας] eo modo dictum quo Auspicato. Liv. 5. 38. Non deorum saltem, si non hominum memores, nec auspicato, nec litato instruunt aciem diductam in cornua.
LITANDUS, a, um. Partic. [καλλιερητέος] Virg. 2. Æn. 118.
Sanguine quærendi reditus, animaque litandum
Argolica.
LITATIO, ōnis. f. [καλλιέρησις] Livius 27. 23. Per dies aliquot hostiæ majores sine litatione cæsæ: diuque non impetrata pax deûm. Adde 41. 15.
LITAMEN, inis. n. Sacrificium quo litatur. Prudent. præfat. Hamartig. v. 50.
Cujus litamen fordet, & terram sapit.

LITABILIS, e. Adj. ut, Hostia litabilis. Minuc. Felix cap. 32. Victima litabilis, i. e. grata Deo. Lactant. 1. 21. At
LITANIA, æ. f. [λιτανεία] a λιτανεύω pro λίσσομαι supplico, precor: Græcum nomen ad publicas rogationes & supplicationes, Processiones alias. quæ in Ecclesias translatum est & latinitate donatum. Sidon. 5. Epist. 7. & alias. V. Walafrid. Strabon. de rebus Ecclesiasticis, cap. 28. Cangii utrumque Gloss. & Macri Hierolex. &
LITURGIA, æ. f. [λειτουργία] Ministerium sacrum. V. Suic. Thes. Eccl.
LITURGUS, i. m. [λειτουργὸς] Minister publicus. Mart. Capella 2. p. 45. Cum liturgos cælo miraretur astare.
LITURGICOS, a, um. Adj. [λειτουργικὸς] ut, Libri Liturgici apud Ecclesiast.
LITURA, LITUS. V. LINO, linis.
LITTERA. Sic enim in MSS. & Lapidib. scribitur, æ. f. [γράμμα] in singulari & plurali, significat Elementum, ut A, B, C. Cic. pro P. Sulla, 45. Litteræ posteritatis caussa repertæ sunt. Idem 3. de Orat. 43. Ut iota litteram tollas, & e plenissimum dicas.
Figuras litterarum invenerunt Cadmus, qui ex Phœnicia in Græciam primum eas intulit, & Evander. Auxerunt Palamedes & Simonides. V. Plin. 7. 56. Tacit. 11. Ann. 14. & ibi Lipsium; & Scalig. ad Euseb. p. 110. ad num. 1617.
Litteræ in terminis inventæ quid significent, ostenditur in libro variorum auctorum de limitibus, in quo sunt hæc p. 270. Goes. A, si in termino inveneris, finem in proximum significat, aut aquam vivam designat. B, si in termino inveneris, bifurcium ostendit, aut trivium significat. C, si in termino inveneris, a centuria nunquam recedas. D, si in termino inveneris, decimanum ostendit. E, si in termino inveneris, vallem ante se significat, aut rivum, aut fluvium: & super se subrectiore loco per planitiem limes excurrit. F, si in termino inveneris, finalem caussam exponit, & in longinquo terminum ostendit. G, si in termino inveneris, sui termini auctorem, limitem tortuosum ostendit. H, si in termino inveneris, grandes longitias limitum ostendit, & rariora signa in fine invenies. I, si in termino inveneris, viam significat, aut collis rigorem ostendit, hoc est jugum. K, si in termino inveneris, cardinem ostendit, quem terminum subtilissimum & speciosum invenies, hoc est formosum. L, si in termino inveneris, suæ normæ facturam designat, limitem gammatum, & in longinquo arcam finalem ostendit, & convallia ejus fundi finem vindicant. M, si in termino inveneris, fines quadras designat, & in proximo signa finalia invenies. N, si in termino inveneris, proximam aquam significat, & quadras fines habentes aquæ, a Septentrione arcam marmoream invenies. O, si in termino inveneris, a Septentrionali parte silvam demonstrat, & per ipsam silvam rivus currit, & trans rivum signa demonstrat. P, si in termino inveneris, pedaturam significat, extra aliis signis finalibus, vel quod litteras finales continet. has per singulos titulos invenies, aliosque finales titulos sine nostris signis in agris posuimus, qui rationem ostendunt limitum, & caussam dirigunt finalem. Q, si in termino inveneris, per collicellum terminos invenies. S, si in termino inveneris, supra possessionem multas aquas vivas indicat, quæ alveum transeunt. T, si in termino inveneris, trifinium ostendit. V, si in termino inveneris, terminum in collem meridianum ostendit, per limitem orientalem. X, si in termino inveneris, quadrifinium exponit, & pro decumano finem habebis. Y, si in termino inveneris sub se fontanam proximam habet. Z, si in termino inveneris, a sinistra parte fontem significat.
Caducæ litteræ. V. CADUCUS.
Litteræ neque expressæ, neque oppressæ. V. Appellare litteras, in APPELLO.
Immutatis litteris. V. IMMUTO.
Maximæ litteræ. Cic. 4. Verr. 24.
Minutæ litteræ, & Maximæ, contraria. V. diminut. LITTERULA.
Quadratæ litteræ. Petron. cap. 29. Superque quadrata littera scriptum. Hieronym. Præfat. in Job. Unciales vocat. His Romani utebantur in Inscriptionibus.
Salutaris littera. V. Salutaris, in SALUS.
Affigere litteras alicui. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Appellare litteras, Exprimere litteras, Obscurare litteras negligentius, Dilatare litteras. V. Appellare litteras, in APPELLO.
Computare & annumerare litteras. Quintil. lib. 11. cap. 3. de Pronuntiatione: Ut est autem necessaria verborum explanatio, ita omnes computare & velut annumerare litteras, molestum & odiosum.
Dicere litteram. Quintil. lib. 1. cap. 4. Ut pro Fundanio Cicero testem, qui primam ejus litteram dicere non posset, irridet.
Imprimere litteram humi. V. IMPRIMO.
Inspirare alicui litteræ. V. INSPIRO.
Intexere litteras vestibus. V. INTEXO.
Ordinare litteras syllabarum. V. Ordino, in ORDO.
Præformatæ infantibus litteræ. Quintil. lib. 5. cap. 14.
Litera, dicitur quasi Legitera, eo quod legenti præbeat iter. Vel quod in legendo iteretur, ut ait Servius. Vel a lituris, quod scripta deleri possit: quia in ceratis tabulis plerumque antiqui scribere solebant, & inde delebant. Vel a lino, linis, quod in scribendo illinitur, id est leniter inducitur atramentum. Julius tamen Scaliger lib. 1. de caussis linguæ Latinæ cap. 4. longe aliter sentit. ejus verba subjecimus: De litera acturi, veram ejusce nominis rationem ex figura emergere comperiemus, quum literas certis lineis contineri videbimus. Exemptis namque ea prisca nominis origine aliquot elementis, quum primum dictæ essent lineaturæ, literæ postea factæ sunt, sicut apud Græcos γράμματα ἀπὸ τοῦ γράμμων. Neque enim a lituris literæ, quia delerentur: prius enim factæ quam deletæ sunt. Nec geminata consonante scribendum est: sub suæ namque originis forma producit primam natura. Si igitur a lineis dicta est, & linea minima corporis dimensio est: erit profecto litera, minima pars dictionis. Vide ibi reliqua. Quæ tamen explodit Cellarius in Orthogr. Lat. q. V.
Litteram longam facere, pro Laqueo vitam finire, quod laqueus similitudinem litteræ habeat. Vel potius quia suspensi corpus rectum, & pedes porrecti, speciem habent I litteræ. Plaut. Aulul. 1. 1. 38.
Trium litterarum homo. i. e. Fur. Plaut. Aulul. 2. 4. 46.
— tun' trium litterarum homo
Me vituperas? fur, etiam fur trifurcifer.

Ad

idem quod Ad verbum, & quod barbari *litteraliter* dicunt.
9 cap. 1. V AD.
upra. Cic. 1. Att. 11. De Crasso, qui mihi eam laudem eo
icret, quod meis omnibus litteris in Pompeiana laude affet
s.
scire. i. e. Nescire scribere. Paul. in l. 3. D. de accusationi-
m subscribere debebitis, qui dat libellos, sa professum asse:
pro eo, si litteras nesciat. Suet. in Neron cap. 10. Et quum
licio cujusdam capite damnati, ut ex more subscriberet, admo-
r: Quam vellem, inquit, nescire litteras. Sic & Seneca in lib.
Clementia.
s mandare, pro Scribere. Plin. lib. 9. cap. 8. V. MANDO.
endare litteris. V. COMMENDO.
gnare litteris. Cic. 4. Acad. 2. Itaque ut litteris consignamus, quæ
numentis mandare volumus. V. CONSIGNO.
in litteras. Macrob. 5. Saturn. cap. 19.
dere aliquid litteris. Quintil. in proœm. lib. 1.
m latine loquentur litteræ. Cic. 1. de Legib. 2.
teræ, arum. pluraliter tantum, pro Epistola accipitur. Cic. 12. Att.
3. Hodie tuas litteras exspectabamus matutinas.
tteræ de Britannia. Cic. 2. Q. frat. 13.
ittera in singulari, pro Epistola, apud poetas quandoque legitur. Ovid.
3. Epist. 1.
Quam legis, ab rapta Briseide littera venit.
Arcana littera. Ovid. 9. Met. 515.
Deducta mero littera. Ovid. 17. Epist. 88.
Infelix littera, Quæ infaustum aliquid nuntiat. Ovid. 1. Amor. 12. 2.
Lecta littera. Ovid. 21. Epist. 238.
Nuntia littera. Ovid. 6. Epist. 9.
Scripta littera. Ovid. 5. Epist. 2.
Tristis littera. Ovid. 1. de Arte Am. 483.
Victrices litteræ. V. Victrix, in VINCO.
Aculeatæ litteræ, Cic. 14. Att. 18. Acerbæ, 21. & 16. Fam. Minaces, 11. Fam. 5. Odiosæ, 9. Fam. Stomachosæ, 3. Fam. 11.
Accuratæ litteræ. V. ACCURO.
Antiquæ litteræ. Cic. 7. Att. 21. extr.
Ardentes litteræ. V. ARDEO.
Atroces litteræ. V. ATROX.
Compositissimæ litteræ. V. COMPONO.
Contumeliosæ in aliquem litteræ. V. CONTUMELIA.
Crebræ litteræ. V. CREBER.
Dilertæ litteræ. Cic. 3. Fam.
Frigidæ litteræ. Cic. 10. Fam. 16.
Humanæ litteræ, vel sparsæ humanitate, jucundæ, suaves, facetæ, refertæ officiis, amabiles. Cic. in Fam. passim.
Inanes litteræ. Cic. 6. Fam. 22.
Inconstantes litteræ. V. INCONSTANS.
Languidæ litteræ, vel somnium adferentes. Cic. 9. Att. 19. Et alibi,
Jam Balbi ad me litteræ languidiores, &c.
Laureatæ litteræ. Liv. 45. 1. pr. V. LAURUS.
Lepidæ litteræ. V. LEPIDUS.
Liberiores litteræ. V. LIBER.
Plenæ litteræ rerum. Cic. 10. Fam.
Pomeridianæ litteræ. Cic. 12. Att. 52.
Properæ litteræ. Tacit. 1. Ann. 5. Vixdum ingressus Illyricum Tiberius,
properis matris litteris accitur.
Recentes litteræ, vel proximæ, pro recentibus. Cic. 5. Att.
Veteres litteræ. Cic. Ex si tuæ litteræ, sed jam nimis veteres. Et 5. Att.
Unæ litteræ. Cic. 2. Att. 2. V. UNUS.
Mutum a litteris tempus. V. MUTUS.
Brevitas litterarum. Cic. 11. Fam. 9.
Diligentia litterarum. Cic. 7. Att.
Exemplum litterarum. Cic. 6. Fam.
Prudentia litterarum. Cic. 6. Att.
Sermo litterarum. Cic. 7. Fam.
Acuere litteris. V. paulo supra Properæ litteræ.
Accipere litteras. V. ACCIPIO.
Accommodare litteras ad rem aliquam. V. ACCOMMODO.
Affluunt litteræ. V. AFFLUO.
Afferre litteras. V. AFFERO.
Aperire litteras. V. APERIO.
Appellare litteris quempiam. V. APPELLO.
Assequi litteras. V. ASSEQUOR.
Cantant litteræ. V. CANTO.
Castigare litteris. V. CASTIGO.
Cognoscere ex litteris. V. COGNOSCO.
Colloqui per litteras. V. COLLOQUOR.
Commeant litteræ. V. COMMEO.
Committere litteras. V. COMMITTO.
Committere litteris, vel commendare. Cic. 2 Fam. 6.
Componere litteras. V. COMPONO.
Litteras conficere. Cic. Plures litteras conficere non potui.
Conquiescent litteræ, nisi quid novi exstiterit. Cic. 12. Att. 39. extr.
Dare litteras, pro Reddere. Cic. 10 Fam. 16 Et 7. 5.
Dare & mittere absolute, pro Dare & mittere litteras. Cic. 4. Att. 6. Et
7. Fam. 5.
Deferre litteras alicui, & ad aliquem. V. DEFERO.
Elicere litteras. Cic. 7. Att. 12.
Exarare litteras. Cic. 12. Att. 1. Et 13. 17.
Exspectare avide litteras amici. V. AVIDUS.
Incidunt litteræ in alicujus manus. Cic 2 Att.
Intercipere litteras. V. INTERCIPIO.
Intermittere litteras. Cic. Ne patiamur intermitti litteras.
Mittere litteras. V. MITTO.
Mittere obviam litteras. V. MITTO.
Monere litteris. V. MONEO.
Obsignare litteras. V. OBSIGNO.
Obstrepere litteris alicui. Cic. 5. Fam. 4. pr.
Perferre litteras. V. PERFERO.

Recitare litteras. Cic. 12. Fam. 25.
Reddere litteras. Cic. 1. Att. 12 Et 2. Fam. 17.
Referre litteras. Cic. Et a te litteras mihi referat.
Regustare litteras alicujus. V. REGUSTO.
Requirere litteras, vel desiderare. Cic. Brut. 14.
Resignare litteras. Cic. 11. Att. 9. Nam quod resignatæ sunt litteræ.
Resolvere litteras. i. e. Resignare. Liv. 26. 15.
Scribere litteras. Cic. 14 Att. 12.
Veniunt litteræ alicui ab aliquo. Cic. 11. Fam.
Volare litteras. Cic. 2. Att. 19.
Flammavere insuper allatæ a Vespasiano litteræ. Tacit. 4. Hist. 24.
Littera, pro Scribentis manu. Cic. 7. Att. 2. Nam Alexidis animum
amabam, quod tam prope accedebat ad similitudinem tuæ litteræ,
manum non amabam: quod indicabat te non valere. V. not. in loc.
conf. Mea manu litteræ in MEUS.
Littera, pro Paucis verbis, vel Epistolio. Cic. 13. Att. Neque inde ve-
nit, unde mallem, neque dio abfuit, neque ullam litteram ad me.
Idem 2. Fam. 16. Ille quum ad Thermum de Parthico bello scriberet,
ad me litteram nunquam misit.
Nullam litteram scripsi, pro Nihil scripsi. Cic. pro Arch. 18 Et 2. de Orat 86.
De frangendis cupiditatibus, confirmandis hominum moribus, littera in
eorum libris nulla inveniretur. Cic. 3. Vert. 92. Quum eum ad H-S XX
quinquies redegisse constaret, ut Romam rediit, nullam litteram pu-
pillo, nullam matri ejus, nullam tutoribus reddidit. i. e. Schedulam
nullam scripsit, qua testaretur & agnosceret se accepisse pecunias, &c.
Litteræ publicæ, quæ barbari *Registra* vocant. Cic. 3. Verr 89. Quam-
obrem unam ex decem, non prædonum repentino adventu, sed lega-
ti latrocinio: non vi tempestatis, sed hac horribili tempestate socio-
rum amissam, in litteras publicas retulerunt. viz Navem.
Corrumpere litteras publicas V. CORRUMPO.
Litteræ, pro Edicto & mandato magistratus. Cic. 7. Verr. 56. Cedo mi-
hi ejusdem Prætoris litteras, & rerum decretarum, & frumenti impera-
ti, & tritici empti. Bud.
Litteræ, Auctoritates scriptæ. Cic. 3. Verr 16. Quo in negotio indu-
striam meam celeritas reditionis, diligentiam multitudo litterarum, &
testium declaravit.
Condere litteras in ærario. V. CONDO.
Perscrutari litteras. V. PERSCRUTOR.
Quæro manifestas litteras. V. MANIFESTUS.
Litteræ, Instrumenta, documenta, monumenta. Cic. pro Quint. 18.
In Galliam ad te ipsum veni, in agrum communem: eo denique, ubi
non modo res erat, sed ratio quoque omnis, & omnes litteræ. Litte-
ras vocat, societatis rationes, & scripturam seu perscriptiones & tabu-
las. Idem 7. Verr. 164. Itaque ego id solum ex litteris ostendam Syra-
cusanorum. Budæus. conf. 147. & 148.
Litteræ, pro Scientiis & disciplinis, quæ litterarum monumentis conti-
nentur. Cic. 5. Fam. 15. Quod enim esse poterat mihi perfugium spo-
liato & forensibus, & domesticis ornamentis, atque solatiis? litteræ cre-
do, quibus utor assidue. Plaut. Truc. 4 2. 22.
Litteras didicisti: quando scis, sine alios discere. [Nisi hic Lit-
teræ pro Scriptura, seu Scribendi arte ponuntur.
Litteræ & studia. Cic. 4. Att. 16 Quæque vita maxime est ad naturam,
ad eam me refero, & litteras & studia nostra.
Nullis litteris vir. V. NULLUS.
Infelices litteræ. Quintil. in proœm. lib 6. Tunc igitur optimum fuit
infaustum opus, & quicquid est in me infelicium litterarum, super im-
maturum funus consumpturis viscera mea flammis injicere.
Interiores litteræ. Cic. 7. Fam 23. Opus est hic limatulo & polito tuo
judicio, & illis interioribus litteris meis, quibus sæpe verecundiorem
me in loquendo facis.
Pinguiores rusticorum litteræ. Columel. lib. 9. cap. 14. de solstitiis &
æquinoctiis: Nec tamen Hipparchi subtilitas pinguioribus, ut aiunt,
rusticorum litteris necessaria est. Simile est illi, Pingui Minerva.
Reconditæ litteræ. Cic. 15. Fam. 21. Multæ erant, & reconditæ litteræ,
vis non erat. de Calvo oratore.
Vulgares, & Interiores, sive reconditæ litteræ. contraria. Cic de Clar.
Orat. 265. Erant in eo plurimæ litteræ: nec eæ vulgares, sed interio-
res quædam, & reconditæ
Abdere se litteris. V. ABDO.
Alienus a litteris. V. Alienus in ALIUS.
Allidere litteris. V. ALLIDO.
Attingere litteras. i. e. Tractare, & versari in studiis litterarum. Cic. 16.
Fam. 14. Ego omni delectatione, litterisque omnibus careo, quas ante,
quam te videro, attingere non possum.
Attingere leviter litteras. V. ATTINGO.
Conticescunt litteræ. Cic. in Brut. 19. Ego a te peto ut scribas aliquid:
jampridem enim conticuerunt tuæ litteræ.
Deditus litteris a pueritia. V. DEDO.
Doctus litteris. Cic. de Clar Orat. 169.
Eruditus litteris. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Loquuntur litteræ. Valer. Max. lib 3 cap. 4. in fine. Alterius patrem
cultellos vendidisse, omnium pene doctorum litteræ loquuntur.
Esse litteras in aliquo Cic 15. Fam. 21.
Imbutus leviter litteris. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Initiatus litteris. V. INITIUM.
Instituere aliquem litteris. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Involvere se litteris. V. INVOLVO.
Nescire litteras Cic. 3. de Orat. 259.
Perdiscere litteras. V. PERDISCO.
Politus litteris. Cic in Pison 70.
Tinctus litteris. V. TINGO.
Versatus in studio litterarum. Cic. de Arusp. Resp. 18.
Vorare litteras. Cic. 4. Att. 10.
Litteræ, pro Grammatica. Cic in Brut 153 de Ser. Sulpicio: Hic enim
attulit hanc artem omnium artium maximam, quasi lucem, ad ea quæ con-
fuse ab aliis aut respondebantur, aut agebantur Dialecticam mihi vi-
deris dicere, inquit. Recte, inquam, intelligis sed adjunxit etiam
& litterarum scientiam, & loquendi elegantiam. Idem lib. 3 de Orat
185. Eleus Hippias quum Olympiam venisset maxima illa quinquennali
celebr

celebritate ludorum, gloriatus est cuncta pæne audiente Græcia, nihil esse ulla in arte rerum omnium quod ipse nesciret: nec solum has artes, quibus liberales doctrinæ atque ingenuæ continerentur, geometriam, musicam, litterarum cognitionem, & poetarum, atque illa quæ de naturis rerum, quæ de hominum moribus, quæ de Rebuspublicis dicerentur: sed annulum quem haberet, pallium quo amictus, soccos quibus indutus esset, se sua manu confecisse. Idem 3. de Orat. 130. Num Geometriam Euclide aut Archimede, num musicam Damone aut Aristoxeno, num ipsas litteras Aristophane aut Callimacho tractante, tam discerptas fuisse, ut nemo genus universum complecteretur? Certe solet Cicero Grammaticam per litteras significare, nec id immerito: nomen quippe habet e litteris. Grammata litteræ sunt.

Litteræ altiores, Artes magicæ. Plin. 14. 4. Litteris ejus altioribus, &c.

LITTERŬLA, æ. f. dimin. [[illegible]] Cic. 6. Verr. 93. Signum Apollinis pulcherrimum, cujus in femine litterulis minutis argenteis nomen Myronis erat inscriptum. Idem 16. Fam. 16. Accepi tuam epistolam vacillantibus litterulis.

Litterulæ, Epistolium. Cic. 12. Att. 1. Undecimo die postquam a te discesseram, hoc litterularum exaravi. Eidem lib. 14. 4. extr. Et, si novi nihil, nostro more tamen, ne patiamur intermitti litterulas.

Litterulæ, pro Studiis. Cic. 16. Fam. 10. Litterulæ meæ sive nostræ tui desiderio oblanguerunt. Idem lib. 7. 2. Chrysippum vero, quem ego propter litterularum nescio quid libenter vidi, in honore habui.

Græcis litterulis imbutus. Hor. 2. Epist. 2. 7.

LITTERĀLIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 1. 5. Litteralis lectio adhibenda. Sensus litteralis, apud Theologos, opponitur Typico & Figurato.

LITTERĀTUS, a, um, Adj. [[illegible]] Litteris ornatus, eruditus, doctus. Cic. 3. Verr. 92. Circum pedes autem homines formosos, & litteratos, suos esse dicebat, se emisse. V. Cic. 3. de Nat. Deor. 22. Viri litterati, ac studiis, doctrinisque dediti. Cic. pro Corn. Balb. 3.

Litteratus & disertus fuit. Cic. de Clar. Orat. 81.

Otium litteratum. Cic. 5. Tusc. 105. Quid enim est dulcius otio litterato? i. e. In quo litteris operam damus. [An Otio litterario? H. St.

Compar. Gell. 18. 9. Alter litteratior fuit, alter litteras sciens.

Superl. Cic. 9. Fam. 16. Pueri litteratissimi.

Litteratus, Cui aliquid inscriptum, sive insculptum est. Plaut. Rud. 4. 4. 113.

> Ensiculu'st aureolus primum litteratus. D. dicedum,
> In eo ensiculo litteratum quid est? P. mei nomen patris.
> Post altrinsecus, est securicula ancipes, item aurea,
> Litterata: ibi matris nomen in securicula est. Idem Pœn. 4. 2. 14.
> Ibi tu videas litteratas fictiles epistolas,
> Pice signatas, nomina insunt cubitum longis litteris.

Frons litteratus. I. e. Notis Threiciis exaratus. Apul. 9. Met. p. 222. [Sic Elmenh. in Indice, quasi Frontem genere virili dixisset. Sed potius constructio Græca est. En verba. Frontes litterati, & capillum semirasi, &c. V. Vechner. Hellenol. 1. 20.

Litteratus, Absolute pro Stigmatia. Plaut. Cas. 2. 6. 49. Si hic litteratus, me sinat. Idem Rud. 2. 5. 21.

> Nam hæc litterata est, ab se cantat cuja sit.

LITTERĀTE, Adv. [[illegible]] Docte, erudite, eleganter. Cic. de Arusp. Resp. 17. Quid igitur responderem? (quæro ex eo ipso qui ferre me non potest) me civem esse Romanum? litterate respondissem. an tacuissem? desertum negotium. I. e. Scite. Idem in Pison. 61. Quas rationes si cognôris, intelliges nemini plus quam mihi litteras profuisse. ita enim sunt perscriptæ scite & litterate, ut scriba, &c.

Compar. Idem de Clar. Orat. 105. Iisdemque temporibus L. Furius Philus perbene Latine loqui putabatur, litteratiusque quam ceteri.

LITTERATŬLUS, i. m. dimin. Hieron. adv. Rufin. 1. 7.

LITTERARIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod ad litteras pertinet. unde Ludus litterarius. Plin. lib. 9. cap. 8. Ex Baiano Puteolos in ludum litterarium itantem, &c. i. e. In scholam. Quintil. lib. 1. cap. 4.

LITTERŌSUS, a, um. aliud Adj. Idem quod Litteratus. Cass. Hemina Annal. lib. 4. Homo mere litterosus. Nonius 2. 495.

LITTERATIO, ōnis. f. Quasi a Littero, āre. apud August. T. 1. p. 458. conf. etiam Isidor. 1. 3.

LITTERĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Qui litteras novit vel docet. V. omnino Suet. de Clar. Gramm. cap. 4. ubi & hæc habet, Nam apud majores, ait Orbilius, quum familia alicujus venalis produceretur, non temere quem litteratum in titulo, sed litteratorem inscribi solitum esse; quasi non perfectum litteris, sed imbutum.

Litterator Sulla, Ludi magister. Catull. 14. 9. Al. Stilo. V. Is. Voss.

Litterator etiam, Qui prima litterarum rudimenta docendus est. Apul. Flor. 4. pag. 363. Elm. Prima cratera Litteratoris ruditatem eximit, secunda Grammatici doctrina instruit. tertia Rhetoris eloquentia armat. [Puto post Litteratoris, Grammatici, &c. distinguendum, ut ipsius Litteratoris cratera dicatur prima, quæ ruditatem eximit, &c.

LITTERATRIX, īcis. f. Primas litteras docens. Quintil. 2. 14. Grammatice litteratura est, non litteratrix.

LITTERATORIUS, a, um. Adj. ut, Eruditio litteratoria. Tertull. de Idol. cap. 10. Adde Quintil. 2. 14.

LITTERATŪRA, æ. f. [[illegible]] Ars quæ de litteris tractat. Cic. in Partit. 26. Nihil sane præter memoriam, quæ est germana litteraturæ quodammodo, & in dissimili genere persimilis. Quintil. lib. 2. cap. 14. Nos ipsam nunc volumus significare substantiam, ut Grammatice litteratura est, non litteratrix, quemadmodum oratoria: nec litteratoria quemadmodum oratoria. Martian. Capell. lib. 3. Mihique attributum litterarum formas propriis ductibus. lineare: hocque mihi Romulus litteraturæ nomen adscripsit. Verba sunt Grammatici.

Litteratura, Litterarum cognitio & scientia. Cic. 2. Philip. 116. Fuit in illo ingenium, ratio, memoria, litteratura, cogitatio, diligentia. De Cæsare loquens.

LITTERIO, ōnis. m. Idem qui Litterator, vel contemtius aliquid. Ammian. Marcell. 17. 22. Julianum carpentes appellantesque loquacem talpam, & purpuratam simiam, litterionem Græcum.

LITUS, ŏris. n. [[illegible]] Terra quæ ab aqua [illegible] Dictum quod alluitur, vel quod aqua ad id allidat, vel quod [illegible] aqua elidat: proprieque de mari dicitur. Sueton. in Neron. cap. 27. [illegible]spolitæ. per litora & ripas diversoriæ tabernæ. In carmine solet du[illegible] scribi. [Sed male. V. Cellar. Orthogr. Lat.

[illegible]us (inquit Celsus Jurisconsultus) l. Litus. D. de Verborum & rerum significatione, est Quousque maximus fluctus a mari pervenit, idque M. Tullium aiunt, quum arbiter esset, primum constituisse.

Litus esse dicunt Jurisconsulti, qua fluctus elludit. Fabius lib. 5. in fine. Pro Alluit, item Elidit. H. St. Eludit in novissime editis, ut & apud Cic. in Top. 32. eamque lectionem veriorem puto.

Litus, Terra mari vicina: inquit Servius. Virg. 4. Æn. 212.

> — cui litus arandum.

Litus, de fluminibus etiam dicitur. Virg. in Diris, 49.

> Litora, quæ dulces auras diffunditis agris. Quum de Mincio loqueretur. Idem 7. Æn. 797.
> Qui saltus, Tiberine, tuos, sacrumque Numici
> Litus arant. Idem 8. Æn. 83. Plin. lib. 9. cap. 57. Cavernasque faciat sibi in terra, atque in iis vivat, etiam reciprocis amnibus siccato litore.

Litus & Ripa, pro eodem accipi videntur apud Columel. lib. 1. cap. 5. Villa semper mare recte conspicit, quum pulsatur, ac fluctu respergitur, nunquam ex ripa, sed paulum summota a litore.

Albicans litus, pro Mari positum. Catul. 61. 87.

> At ubi humida albicantis loca litoris adiit.

Aprica litora. V. APRICUS.

Arenosum litus Libyæ. Virg. 4. Æn. 257.

Bibulum litus. Ovid. 17. Epist. 139.

Breve litus & incertum. Tacit. 14. Ann. & 6. Ann. 33. Brevia litorum nudantur.

Curvum. Virg. 3. Æn. 16. V. CURVUS.

Densum. Ovid. 2. Met. 572.

Deserta litora. Virg. 3. Æn. 122.

Dura litora. Virg. 7. Æn. 22.

Flavum litus. Ovid. 15. Met. 722. Flavum vocat propter arenam.

Fluctifragum litus. Lucret. lib. 1. 306.

Fruticosa litora calcare. Ovid. 2. Epist. 121.

Inclusa litora. Virg. 3. Æn. 149. — studiisque faventum

> Consonat omne nemus: vocemque inclusa volutant
> Litora.

Incurvi litoris bibulam lavit æquor arenam. Lucret. lib. 2. 376.

Inhospitale litus. V. INHOSPITUS.

Inhospita litora. Lucan. lib. 1. 367.

Iniquum litus. Hor. 2. Carm. 10. 4.

Innocuum litus. Virg. 7. Æn. 230.

Juncosa litora. Ovid. 7. Met. 231.

Lætissima litora myrtetis. Virg. 2. Georg. 112.

Lata litora. Ovid. 2. Epist. 122.

Nuda litora. Senec. Agamem. 6.

Percussa fluctu litora. Virg. 3. Ecl. 83.

Porrecta litora. Ovid. 10. Epist. 93.

Procurva litora. Virg. 5. Æn. 763.

Raucum litus. Stat. 3. Theb. 291.

Scelerata litora. Ovid. 13. Met. 628. Al. Limina.

Siccum litus. Virg. 3. Æn. 133.

Sinuosa litora blando anfractu. Valer. 2. Argon. 452.

Spumosa litora. Catul. 62. 181.

> Aut ut vecta ratis spumosa ad litora Diæ.

Udum litus. Hor. 1. Carm. 32. 8.

Applicare puppim litori. Senec. Herc. fur. 9.

Arare litora. V. ARO.

Contingere litus. Lucan. lib. 8. 33.

Discretum esse regionibus litoribusque. Quintil. lib. 5. cap. 10 pr. Piscium quoque genera alia planis gaudent, alia saxosis: regionibus etiam litoribusque discreta sunt.

Feriunt fluctus litora. Virg. 9. Ecl. 43.

Interluit angusto litore diductas urbes pontus. Virg. 3. Æn. 411.

Nudare litora. V. NUDUS.

Petere litora cursu. Virg. 1. Æn. 161.

Radere litus. Virg. 7. Æn. 10.

> Proxima Circææ raduntur litora terræ.

Torquere clavum ad litora. Virg. 3. Æn. 177.

Tunditur litus unda. Catul. 11. 3.

Proverbialiter utitur Cic. 1. Attic. 18. Metellus, non homo, sed litus atque aer, & solitudo mera.

Ponitur etiam pro Secessibus amœnis. Tacit. 3. Hist. 63. Vitellius de numero servorum & electione litorum loqui. V. ibi Lipsium.

Cœnare in litore. Quintil. 7. p. 622.

Litora & Limina confunduntur a librariis. V. LIMEN.

LITŎREUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod est litoris, & ad litus pertinet.

Arena litorea. Ovid. 15. Met. 725.

Ara litorea. Stat. 2. Achill. 28.

Aves litoreæ. Virg. 12. Æn. 248.

> Litoreas agitabat aves. Servius, Palustres.

Cancer litoreus. Ovid. 10. Met. 127.

Domus litorea, Quæ in litore, aut juxta litus constructa est. Martial. lib. 10. 58.

> Anxuris æquorei placidos, Frontine, recessus,
> Et propius Baias, litoreamque domum.

Ilex litorea. Virg. 3. Æn. 390.

> Litoreis ingens inventa sub ilicibus sus. Idem versus legitur & 8. Æn. 43.

Myrtus litorea. Ovid. 1. Amor. 1. 29.

LITORĀLIS, e. Adj. [[illegible]] Idem. ut

Dii litorales. Catull. 4. 22.

> Neque ulla vota litoralibus deis
> Sibi esse facta.

Piscis litoralis, In litore vivens. Plin. lib. 9. cap. 17. Nec litoralibus gratia.

LITORĀRIUS, a, um. Adj. Idem. Cæl. Aurel. Tard. 5. 11. 135. Arenæ litorariæ fervor.

LITOSŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Plin. lib. 37. cap. 10. Calais sapphirum imitatur, candidior, & litoroso mari similis. h. e. Eum aquæ marinæ colorem referens, qui est circa litus.

LITUUS, i. m. [[illegible]] Gell. lib. 5. cap. 8. Lituus est virga brevis, in parte

ior est, incurva, qua augures utuntur. Sic Macrob lib.
3. Cic. 1 de Divin. 30 Quid lituus iste vester (quod cla-
rissime auguratus) unde vobis est traditus? Nempe eo Ro-
s direxit tum quum urbem condidit. Qui quidem Romuli
i incurvum, & leviter a summo inflexum bacillum, quod ab
quo canitur, similitudine, nomen invenit) quum situs esset
iorum, quæ est in Palatio, eaque deflagrasset, inventus est in-
1. 18 Augur ad lævam ejus capite velato sedem cepit, dextra
dum sine nodo aduncum tenens: quem lituum appellaverunt.
ienus esse buccinæ incurvæ, scribit Fest. unde vox gracilior
ne. 6 Æn 167.
ituo pugnas insignis obibat & hasta. Ab hujus similitudine
est lituus baculus auguralis, teste Cicerone in superiori exemplo,
. lib. 5. cap. 8.
ituum, clangorque tubarum. Lucan. lib. 1. 237.
atur Stat 6. Theb. 228.
Et lituis aures circumpulsantur acutis.
biles litui. Claud de Conf. Mal. Theod. 181.
nue erat jam lituus pugnæ signa. Ovid. 1. Fast. 217.
tur lituos equus, Sonum litui perferre discit. Virg. 3. Georg. 183.
Primus equi labor est, animos atque arma videre
Bellantum, lituosque pati, &c.
tmistos sonus tubæ lituo. Hor. 1. Carm. 1. 23.
repunt litui. Hor. 2. Carm. 1. 18.
ticen, inis. m. a lituo, quod eo canat, dictum esse, & ab antiquis
usurpatum probat Nonius 1. 268. Siticines, ut Liticines a Lituo; ut Tu-
bicines, a Tuba. V. & Varr. de L. L. 4. 16.
Cantu e liticinum. Ammian. 24. 8. Adde 16. 34. V. & Cat. apud Gell. 20. 2.

L I V

Liveo, Livesco, Lividus. V. livor.

Livia, cognomento Drusilla, uxor Augusti. V. drusilla.
Fuerunt aliæ plures; ut, Livia uxor Drusi, quæ Livilla Suetonio.
Item Livia Medullina, Ocellina, Orestilla apud Suet.

Livius, [Λίβιος] Nomen gentis Romanæ plebejæ quidem, sed nobilis, & variis cognominibus in familias distinctæ. Memorantur enim Dentres, Drusi, Salinatores, Libones, Macati &c.
T. Livius Historicus Patavinus. De hoc Hieronymus ad Paulinum, Ad Titum Livium lacteo eloquentiæ fonte manantem de ultimis Hispaniæ Galliarumque finibus quosdam venisse nobiles legimus. Et quos ad contemplationem sui Roma non traxerat, unius hominis fama perduxit. Hunc Caius princeps tanquam verbosum insectabatur. Pollio vero tanquam Patavinitatem redolentem. Quintiliano magnopere laudatur: eumque Herodoto comparat, in concionibus præsertim suadetque pueris ediscendum, ut Ciceronis imitatorem. Scripsit Romanam Historiam ab Urbis initio ad suam usque ætatem lib. 142. de quibus 35. habemus: Ceterorum vix epitomæ supersunt; Quin plura alia, atque ut ita Dialogos, quæ tamen omnia perierunt. V. Senec. Epist. 45. & 100. & Quintil. 10. 1. Natus est ante Ciceronem interfectum annis 18. V. Fabric. Bibl. Lat.
Livii locus de Cleopatra, apud Commentatorem Horatii, excusum opera Cruquii col. 8 b. ubi Cleopatra dicit, Non triumphabor. Ab eodem citatur Livius ex libro 127. p. 362. princ. col. Suidas in [illegible] de iis quæ scripsit, [illegible] H. St. Ex quibus apparet, forsan de Livio, ejusque scriptis plofcula allaturum fuisse Henricum Stephanum.
Fuit & alius Livius Andronicus, Livii Salinatoris libertus, cujus filios erudiit, ab eodemque ob ingenium libertate donatus. Auctor Eusebius. Primus Romæ fabulam dedit, C. Claudio Cæci filio, M. Tuditano coss. anno ante nativitatem Ennii. De eodem scripsit Cic. de Clar. Orat. 72. Hor. 2. Epist. 1. 69.
Non equidem insector, delendaque carmina Livi
Esse reor: memini quæ plagosum mihi parvo
Orbilium dictare: sed emendata videri,
Pulchraque, & exactis minimum distantia, miror.

Livius, a, um. Adj. ut, Livia lex apud Romanos plurimum.
Arbos Livia. Columel. 10. 413.
Familia Livia. Tacit. 6. Ann. 51.

Livianus, a, um. Aliud Adj. ut, Æs Livianum. Plin. 34. 2.
Fici Liviani. Columel. 5. 10.

Livor, oris. m. [πελίωμα, ἐχθρὸς] Vestigium & nota fœdi coloris, quæ fit ex aliqua percussione aut contusione, sive ulcere. Plin. lib. 20. cap. 22. Illinitur & livoribus suggillatisque cum melle.
Subcruentus livor. Cels. lib. 5. cap. 28. Quod si facie contusa livor subcruentus est.
Tumidi livores. Juven. 16 Sat. 11.
Venit livor pressos in artus. Ovid. 10. Met 258.
Tumore aut livore decoloratum corpus mortui si fit, significat eum veneno necatum Auctor ad Heren. lib. 2. 8.
Livor, Colorem nigriorem significat. Varro, Paulatim livor in candorem vertitur, & omnis macies e corpore abscedit.
Niger livor. Ovid 3. Amor. 5. 26.
Sed niger in vacuæ pectore livor erat.
Abit de corpore livor. Ovid. 2. Trist. 454.
Et quibus e succis abeat de corpore livor. [Lego, A succis.
Contrahere livorem, Nigrescere. Columel. lib. 12. cap. 47. Hæc candidior est oliva, quam ea quæ contusione livorem contrahit.
Ducere livorem. Juven 2. Sat. 81.
Uvaque conspecta livorem ducit ab uva. Proverb.
Livor, pro Invidia. Lucan. lib. 1 288.
Livor edax tibi cuncta negat, gentesque subactas.
Videtur opponi Livori Candor. H. St. Adscripserat & alia quædam ad hanc vocem, sed, resectis ceteris, supersunt tantum hæc verba.... esse feriam. lib. 30 p. 501. Puto Ammiani aliquem locum adscriptum fuisse. Nam Livii non esse ex pag adscripta colligo.
Invidiæ livor V. immaculo.
Malignitas, & livor. Tacit. in vita Agric. cap. 41. Pessimi malignitate & livore, pronum deterioribus principem exstimulabant.
Acerbus livor Claud. 3. de Rapt. Proserp. 290.

Edax livor. Ovid. 1. Amor. 15. 1.
Invidus livor. Firmicus lib. 8. cap. 1. Nam & istum tractatum Petosiris invido voluit livore celare.
Impediuntur malevolentia & livore ne quid faciant. Cic. 11. Fam. 20. V. impedio.
Lædere vivos Livor, & invisa carpere dente solet. Ovid. 3. de Ponto, 4. 74. Idem 1. Amor. 15. 29.
Pascitur in vivis livor, post fata quiescit.

Livēdo, inis f. Idem quod Livor, sensu proprio. Apul. 9. Met. p 222.
Dii boni! quales illic homunculi vibicibus livedinis totam cutem depicti.

Lividus, a, um. Adj. [πελιδνὸς, πελιὸς] Qui ex percussu carnem nigram habet, fluxione cruoris ad eum locum, qui percussus est. Plinius, Thapsiæ succus suggillatis ac lividis prodest. [Videtur error. Plin. lib 13. cap 22. extr. hæc habet de Thapsia, quibusdam morbis auxiliante, Item in alopecias, suggillatisque ac liventibus.
Colla livida facta lascivis notis. Ovid. 1. Amor. 8. 98.
Ora livida facta digitis. Ovid. 20. Epist. 82.
Lividus, Niger. Virg 8. Æn. 130.
—illæ remis vada livida verrunt. Servius.
Brachia livida armis. Hor. 1. Carm. 8. 10.
Cortex lividus. Plin. lib. 16. cap. 15.
Dens lividus, Cariosus. Hor. Epod. 5. 47.
Racemi lividi, Uvæ colorem ducentes Hor. 2. Carm. 5. 10.
Vorago paludis lividissima. Catul. ad Coloniam 18. 11.
Lividus, Invidus: quod qui invidia laborant, exedentes se dolore, hunc colorem contrahunt. Martial. lib. 1. 125.
Omnibus invideas, livide, nemo tibi.
Invidus, malevolus, lividus. Cic 4. Tusc. 28. Ergo & invidi & malevoli, & lividi, & timidi, & misericordes, quia proclives ad eas perturbationes, non quia semper feruntur.
Lividus & mordax. Hor. 1 Serm. 4. 93.
Lingua livida, Mordax. Ovid. 1. Fast. 74.
Obliviones lividæ. Hor. 4 Carm. 9. 33.

Lividius, Adv. Compar. Plin. 33. 7. Qui languidius ac lividius lucent.

Lividŭlus, a, um. Adj. dimin. [illegible] Juven. 11. Sat. 110.
Ponebant igitur Tusco farrata catino
Omnia tunc: quibus invideas, si lividulus sis.

Liveo, [πελιδνόομαι, πελιόομαι] ēre. Atrum esse. Plin. lib. 20. cap 43. Quidam eodem nomine appellant pustulas liventes, ac noctibus infestantes.
Labellis impressis livere. Ovid. 1. Amor. 7. 41.
Rubigine livent dentes. Ovid 2. Met. 776.
Livere, Invidere Pompeius, Malignus homo fortunis aliorum semper livens. Martial. lib 8. 61.
Livet Carinus, rumpitur, furit, plorat. Adde Tacit. 13. Ann. 42. 3.
[Cujus & superiora videntur de Pompejo.

Livens, entis. Partic. ut,
Brachia liventia. Ovid. 6. Met. 279.
Crure liventia compedibus. Ovid. 2. Amor. 2. 47.
Genæ liventes. Stat. 5. Silv. 5. 12.
Lacertos planctu liventes atra. Lucan. lib. 2. 37.
Nebula livens. Sil lib. 6. 282.
Pectora liventia tundunt. Ovid. 8. Met. 535.
Pruna nigro liventia succo. Ovid. 13. Met. 817.
Racemi liventes. Propert. lib. 4. 2. 13.
Terga liventia equorum. Sil. lib. 7. 685.
Item invidus. ut, Fata liventia. Stat. 5. Silv. 1. 145. Magis usitatum est Invida fata.

Liventer, Adv. Cum livore, Fusce. Paulin. Petrocor. 4. 192.
Liventer stricto nigrescunt gutture fauces.

Livesco, [πελιδνοῦμαι] ĕre. Lividum fieri & Invidere. Claud. lib. 3. de Rapt Proserp 27.
Haud equidem invideo, nec enim livescere fas est,
Vel nocuisse deos.
Digiti livescunt in pedibus. Lucret. lib. 3. 527.

Livescens, entis. Partic. Scribon. Larg. Comp. 149. Omni sensu carent livescentibus membris.

Livido, āre. Lividum reddere. Paulinus Nolan. ad Cyther.
Pallore vultum livides.

Lividinans, antis, Livore laborans. Petron. cap 138. Ipse Paris, Dearum lividinantium judex. Alii legunt Libidinantium, alii Litigantium. V. Gruter. Suspicion. lib. 1. cap 12. & Barth. ad Stat. 2. Achill. v. 137. [Puto Livedinantium scribendum esse, ut a Livedine [illegible] deducatur verbum, sensu tamen translato.

L I X

Lix, licis. f. [κόνις] Cinis. Varro apud Plin. lib. 36. cap. 27. Lix cinis est foci. Vel
Lix, Aqua cineri immissa. conf. Non. 1. 309.

Lixīvium, i. n. sive Lixivia, æ. f. [κονία] Aqua, in qua lavandi gratia decoctus est cinis. Columel lib. 12. cap. 16 Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo quod cremaverunt, cinere lixivium faciant. Legitur Lixiviam feminino genere. sequitur enim, Deinde in lixiviæ sextarios, &c. Idem lib. 12 cap. 16. In ollam novam fictilem ampla præparatam lixiviam cineris sarmentis calcheri convenit, &c.

Lixīva, æ. f. Scrib. Largus comp. 184. extr. Lixiva calda ex cinere sarmentorum facta. Rhodius Lixivia exhibet. Alibi tamen Lixiva Adj. V. seq. vocab.

Lixivus, vel Lixivius, a, um. Adj. Scribon. Largus comp. 216. Hoc teritur ex cinere lixiva. Sic ibidem frequenter. V. Lexicon Rhod.
Cinis lixivius. Plin. 14 20.
Vinum lixivum [illegible] dicitur a Columel lib. 12 cap. 41. quod Plinius Protropum vocat. V. protropum.

Lixa, æ. [illegible] & pl. Lixæ, arum m. sunt (ut scribit Festus Pompeius) Qui exercitum sequuntur, quæstus gratia. dicti quod extra ordinem sint militiæ, eisque liceat quod libuerit. Alii eos a Licha appellatos credunt, quod & ille Herculem sit secutus Quidam a ligurriendo quæstum. At Non. Marcellus 1. 309. Lixarum proprietas hæc est, quod officium sustineant militibus aquæ vehendæ. Lixam namque Aquam veteres vocaverunt Perottus Lixas affirmat appellatos a cinere. Liv. 30. 1 extr. Itaque

non

o lixa sequebatur, non jumentorum longus ordo agmen extendebat. em 23. 16. Impedimenta subsequi jussit, calones, lixasque, & invalidos milites vallum ferre.
Vulgus lixarum. Sil. lib. 5. 38. — omnisque ruebat
Mistus eques, nec discretis levia arma maniplis
Intertique globo pedites: & inutila Marti
Lixarum vulgus, &c. V. Burm. ad Quintil. 8. 6. p. 744. Tacit. 7. Ann. 62. Curt. 3. 3. 26. & Suet. Galb. cap. 20.

LIXABUNDUS, a, um. [ἐκλαφυσσάδης] Qui exiguæ mercedis gratia vilissimis sese obsequiis immiscet. Plaut. apud Festum, Qui famam tuam lixabundus & nomen fœdas [Ego apud Festum nihil aliud invenio, quam hæc verba: Lixabundus, Iter libere ac prolixa faciens. conf. Isid. Gloss.

LIXO, [ἕψω] āre. Lixum facere. Frequentius Elixo.

LIXUS, a, um. Partic. [ἑφθὸς] Quod est coctum cinere ollæ supposito. Frequentius Elixus.

LIXĀMEN, inis. & LIXAMENTUM, I. n. Coctio, apud Apicium. [Immo Liquamen, nisi fallor. Et cetera ubi?

LIXATŪRA, æ. f. Idem, apud Sidonium. [Nisi Elixatura legendum.

LIXIO, onis. m. Aquarum portitor. Gloss. Isidor. [Immo Portator.

LIXŬLA, æ. f. dimin. Cibi genus ex farina, caseo & aqua commistum. V. Varr. de L. L. 4. 22.

LIXUS, [Λίξος] Colonia a Claudio Cæsare facta in Mauritania, vel fabulosissime ab antiquis narrata. Ibi regia Antæi, certamenque cum Hercule, & Hesperidum horti. Affunditur autem huic æstuarium e mari flexuoso meatu, in quo draconis custodiæ instar fuisse nunc interpretantur. Verba sunt Plinii lib. 5. cap. 1.

Fl & Lixus, Amnis in eadem ora, cujus meminit ibidem Plinius, & Pomponius Mela in fine sui operis.

L O

LO. Locus. $\overline{\text{LOC}}$. Locus. LOC. EMPT. Locus emptus. LOC. I. Locum instituit. LOC. MON. DED. Locum monumenti dedit. LOC. SEPVL. Locus sepulturæ. LONG. P. LAT. P. Longum pedes, latum pedes. $\overline{\text{LOVM}}$. Locum.

LŎBA, æ. f. [ἡ κεγχρώδης λόβα] quid sit interpretatur Plinius lib. 18. cap. 7. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam invectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolescit ad pedes altitudine septem prægrandibus culmis: lobas vocant, omnium frugum fertilissimum.

LŎBIA, orum. n. pl. [λόβια] Fructus smilacis hortensis, vel siliculæ, Diosc. 2. 135.

LŎBUS, i. m. [λοβὸς] Infima pars aurium, quam Latini vocant Infimam auriculam, ἀπὸ τοῦ λαμβάνειν, id est a capiendo. hanc enim prehendimus, quum aliquem admonemus, ἅπτεσθαι τοῦ λοβοῦ. Est autem Labe, ansa, vel prehensio. Plin. lib. 11. cap. 45. Est in aure ima memoriæ locus, quem tangentes antestamur. In jus quippe rapturi adversarium, testes faciebant. Porro sic faciebant, ut contingentes imam auriculam, dicerent, Esto memor. Nec licebat hoc, ni futurus testis annuisset: ideo ita interrogabatur, Licet antestari? Vide in ANTESTOR.

Dicitur etiam λοβὸς Græcis summa sive extrema pars cujusvis rei. Hinc jecoris λοβοὶ, pro partibus inferioribus, aut superioribus, teste Suid. & Hesych. quæ Lat. Fibræ vocantur.

Ciceris item aut fabæ vas, seu Siliquam Lobum dicimus. nam cortex omnis intra quem latest semen, Lobus dicitur. Ex Budæo & Cælio. Galenus cap. 7. lib. 4. De compos. pharmac. secundum locus, λοβοὺ vocat, quos ὄνυχας, id est ungues Dioscorides appellat. Sunt autem candidæ foliorum partes, quibus detractis rosæ dicuntur exungues.

L O C

LOCARIUM, LOCATUS, LOCATIO, LOCATOR. V. in LOCUS.

LOCELLUS, V. Loculus, in LOCUS.

LOCITO, Loco. V. LOCUS.

LOCORITUM, I. n. [Λοκόριτον] auctore Ptolemæo, orbs Germaniæ, hodie Trutonia. Vulgo *Forchein* [Portenta nominum, qualia pleraque, quibus Ptolemæi nomina reddit: quibus immorari nobis non licuit.

LOCRIS, idis. f. [Λοκρὶς] Regio est Græciæ, proxima Phocidi & Ætoliæ.

LOCRI, [Λοκροὶ] ejus regionis populi, qui Cognominibus distinguuntur. Alii Locri Ozolæ, a malo odore cognominati, cis Parnassum, inter Ætoliam & Phocidem colebant.

Alii Opuntii Bœotiis finitimi, ad Euripum Euboicum.

Alii Epicnemidii dicti sunt, Cnemidem montem accolentes. Sunt qui omnes, qui cis Parnassum fuerunt, Epicnemidios appellant.

LOCRI, [Λοκροὶ] item, Urbs insignis in Bruttiis, a Locris Ajacis Oilei sociis, Evanthe duce, condita, qui paulo post conditam Crotonem & Syracusas, in Italiam profecti sunt a sinu Crissæo, qui in Corinthiaco est. Virg. 3. Æn. 399.

Hic & Narycii posuerunt mœnia Locri. Notandum vero, Epicnemidios fuisse dictos, ante quam Italiam petierint, mox Epizephyrios, ut notant Vadianus & Servius, quia Zephyrium promontorium occuparunt.

LOCRENSES, ium. m. pl. Cic. 7. Verr. 90.

LOCULATUS, LOCULAMENTUM, LOCULUS, LOCUPLES. V. LOCUS.

LOCUS, i. m. [τόπος, χῶρος, χωρίον] pl. loci, m. vel loca, orum. n. in diversa significatione, *Quicquid aliquid continet: sive, ut ait Varro de L. L. 4. 2. Ubi quicquam consistit. Plaut. Cistel. 4. 2. 8.*

— ubi ea sit nescio: nisi, ut opinor,
Loca hæc circiter excidit mihi. *Virg. 8. Æn. 46.*
Hic locus urbis erit. Cic. in Partit. 36. *In locis autem & illa naturalia, maritimi an remoti a mari, plani an montuosi, læves an asperi, salubres an pestilentes, opaci an aprici: & illa fortuita, culti an inculti, celebres an deserti, coædificati an vasti, obscuri an rerum gestarum vestigiis nobilitati, consecrati an profani.*

ca & Locos, Gellius pro eodem ponit lib. 6. cap. 6. *Nam quoniam non ipsæ tantum aves quæ prosperius prævolant, sed etiam loci, quos capiunt, quod idonei felicesque sunt, præpetes appellantur: idcirco Dædali pennas præpetes dixit, quoniam ex locis in quibus periculum metuebat, in loca tutiora pervenerat. Ubi notandum Locos porro & præpetes, Augures appellasse.* Virg. 1. Æn. 369.

Devenere locos, ubi nunc ingentia cernis
Mœnia.

Ad id locorum. V. AD præpositionem.

Alienus loci, Qui peregrinus est in loco aliquo. Ovid. 1. Fast. 396.
Di quoque cultores gelidi venere Lycæi,
Et quicunque loci non alienus erat. Al. Locis. Burm. Joci, cujus not. V.

Cultus locorum. Stat. 2. Silv. 2. 42.
Cultus, habitusque locorum. Virg. 1. Georg. 52.
Facies locorum. Tacit. 14. Ann. 20. Non ut hominum vultus, ita locorum facies mutantur.
Forma locorum. Ovid. 3. Trist. 4. 56.
Fraus loci. Virg. 9. Æn. 397.
— ac videt Euryalum, quem jam manus omnia
Fraude loci, & noctis subito turbante tumultu
Oppressum rapit.
Ignarus loci. Virg. 2. Æn. 384.
Ingenium loci. Stat. 2. Silv. 2. 44.
Opaca locorum. Virg. 2. Æn. 725.
Positus locorum. i. e. Situs locorum. Stat. 5. Silv. 3. 236.
Regio certa loci. Lucret. lib. 2. 260.
Species, cultusque locorum. Stat. 2. Silv. 2. 41.
Ubicunque locorum vivitis. Hor. 1. Epist. 3. 34.
Abdita loca. V. Abditum, in ABDO.
Æstivus locus. V. ÆSTAS.
Affluens studiis locus. V. AFFLUO.
Amicta loca nive. Catul. de Berecynth. 61. 70.
Amœnus locus, ab arbitris remotus. Cic. 7. Verr. 79.
Appositus. V. APPONO.
Apricus. V. APRICUS.
Aptus locus equis. Hor. 1. Epist. 7. 42.
Arbustivus locus. V. ARBUSTUM.
Aspera loca. Ovid. 1. Met. 510. V. ASPER.
Bacchata loca. V. BACCHOR.
Belliensissimus locus. V. BELLUM.
Calculosa loca. V. CALCULUS.
Circumjecta loca urbi. V. CIRCUMJICIO.
Clivosus locus. V. CLIVUS.
Commodior locus. Ovid. 3. de Pont. 3. 64. Exilii scilicet.
Conclusus locus. Hor. 1. Serm. 4. 76.
Culta loca. Lucret. lib. 1. 210.
Declivis & præceps locus. V. DECLIVIS.
Deformes loci visu ac memoria. Tacit. 1. Ann. 61. Incedunt mæstos locos, visuque ac memoria deformes.
Deserta pastorum loca. Lucret. lib. 5. 1386.
Dira furiarum loca. Senec. Herc. fur. 85.
Editiora loca. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 7.
Effera loca Ponti. Valer. 4. Argon. 318.
Finitimi loci. Ovid. 7. Epist. 120.
Feta loca furentibus Austris. Virg. 1. Æn. 55.
Inanis locus. V. INANIS.
Iotamis locus. Ovid. 18. Epist. 148. Idem in Ibin, 365.
Integer locus. V. paulo post, Vitiatus locus.
Intumescens locus. V. INTUMEO.
Lætantia loca aquarum. Lucret. lib. 2. 344.
Læti loci, Beatorum sedes. Virg. 6. Æn. 638.
Devenere locos lætos, & amœna vireta
Fortunatorum nemorum.
Lapidosa loca. V. LAPIS.
Latebrosus locus. V. LATEO.
Liber locus. V. LIBER, adj.
Mæsti loci. Tacit. 1. Ann. 61.
Medius mundi locus. V. MEDIUS.
Montosus locus. V. MONS.
Munitissimus habendi Senatus locus V. MUNIO.
Natalis locus. Ovid. 2. Amor. 16. 38.
Nebulosus locus. V. NEBULA.
Nefasti loci. Stat. 1. Theb. 273.
Notus locus prodigio. Ovid. 6. Met. 320. Al. Lacus.
Obnubila loca. V. OBNUBILUS.
Obsita virgultis loca, & Obsita tenebris loca. V. OBSERO.
Occultissimus locus. V. OCCULTUS.
Oculatissimus locus. Plin. lib. 34. cap. 6. V. OCULUS.
Opacus locus. V. OPACUS.
Opacus locus & frigidus in silva. Cic. 3. de Orat. 18.
Opaca loca & silvis redimita. Catull. de Berecynth. 61. 3.
Oppletus locus crebro salicto. V. CARDUS.
Opulenta loca. Seneca Herc. fur. 5.
Palustris locus. V. Palustris, in PALUS.
Perbonus locus. V. PERBONUS.
Pervia loca equo. Ovid. 14. Met. 361.
Plena metus loca. Ovid. 4. Met. 111.
Plena timoris loca. Ovid. 10. Met. 29.
Præcipites loci. Lucret. lib. 4. 512.
Privati, ac publici loci. Tacit. 11. Ann. 38.
Putus locus. V. PURUS.
Sacer locus. Pers. 1. Sat. 113.
Saluber locus. Claud. 4. Cons. Hon. 322.
Secreta loca. Hor. de Arte Poet. 298.
Silentia loca. Virg. 6. Æn. 265. Intelligit Regna inferorum. al. Tacentia.
Non fictiles loci. Senec. OEth. 2.
Surda loca, In quibus nullus auditur strepitus, aut nulla vox. Senec. Herc. fur. 7. Sic Cæca vocantur loca, Quæ tenebricosa sunt.
Viridis locus Eurotæ. i. e. Prata Eurotæ. Stat. 1. Silv. 5. 40.
Abducere in aliquem locum. V. ABDUCO.
Adducere in locum. V. ADDUCO.
Ambire bis locum. Ovid. 5. Met. 624.
Capere ante locum. Virg. 5. Æn. 185. V. CAPIO.
Celebrare locum conventu. V. CELEBRO.

Cedere

V. EXDO.
re locum alicui. V. CIRCUMSCRIBO.
in unum locum. V. COMPELLO.
ursu loca camporum. Lucret. lib. 2. 323.
n unum locum. V. CONSLUO.
e unum in locum. V. CONGREGO.
.ere in loco. V. CONQUIESCO.
e in locum. V. CONVENIO.
te locum dicitur hedera. V. CONVESTIO.
e loco. Tacit 3. Ann. 31.
in aliquem locum. V. DESERO.
ere aliquid locis. Tacit. 11. Ann. 38. Censendo, nomen & effi-
, privatis ac publicis locis demovendas.
: ignotis locis Ovid 4. Met. 294.
orata novos locos. Virg. 1. Æn. 310.
oluere delubra nefastis locis. Stat. 1. Theb. 274.
gurare locum V. INAUGURO.
olere locum aliquem. V. INCOLO.
cumbere loco. Ovid. 2 Met. 338.

Repperit ossa tamen peregrina condita ripa,
Incubuitque loco, nomenque in marmore lectum
Perfudit lacrymis.

Incurrere in loca. V. INCURRO.
Insidere locum insidiis. V. INSIDEO.
Instruere locum insidiis. V. INSTRUO.
Intendere locum fertis. V. INTENDO.
Legunt loca forte. Virg. 5. Æn. 132.
Migrare in locum. V. MIGRO.
Moliri locum. Virg. 7. Æn. 158. V. MOLIOR.
Mutare locum. V. MUTO.
Mutare locum in melius. Lucan. lib. 6. 60.
Mutare se loco. Hor. 2. Serm. 7. 64.
Nosse locum ubi sit. V. NOSCO.
Obsidere locum, & Locus obsessus corporibus. V. OBSIDEO.
Optare locum, pro Eligere. V. OPTO.
Ordinare locum vitibus. V. Ordino, in ORDO.
Parare locum. V. PARO.
Penetrare locos. Lucret. lib. 4. 1240.
Pererrare omnem locum. Virg. 5. Æn. 440.
Pulsare locum. Lucret lib 1. 965.
Vadit celeberrima per loca. Hor. 1. Epist. 17. 28.
Vexare locum aliquem. Hor. 1. Serm. 8 18.

— furesque, feræque suetæ
Hunc vexare locum.

Ex inferiore loco agere. Cic. 3. de Orat. 176. Nam sive de cæli natura loquuntur, sive de terræ, sive de divina vi, sive de humana, sive ex inferiore loco, sive ex æquo, sive ex superiore. De inferiore loco, est ad Judices: de superiore, pro Rostris: ex æquo, est in Senatu. Budæus.
Locus, pro Parte certa corporis,
Letifer locus. Ovid 5 Met. 133.

Hujus in obliquo missum stetit inguine ferrum:
Letifer ille locus.

Vitiatus locus. Cels. lib 5. cap. 26. Si nihilo magis malum constitit: urit id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet.
Destinare locum vulneri Senec. Theb. 1.
Locus, Status, Conditio rei. ut, In eum locum res rediit, i. e. In eum statum. Plaut Bacch 4. 2. 24. Ter. Adelph. 3. 2. 46.

Pejore res loco non potest esse, quam in quo nunc sita est.

Meliore loco, i. e. Statu & fortuna. Cic. ad Brut. 3. Nostræ res meliore loco videbantur. Sic Virg. 2. Æn. 322.

Quo res summa loco, Pentheu? Budæus. V. Melius in BONUS.

Deduxit rem in eum locum. Cic. 2. Att.
Incidi in eum locum. V. INCIDO.
Stare eodem loco. Liv. 21.
Sit quo loco res, pro Quomodo se habeat. Cic. 3. Att. 24. Hæc res quemadmodum ceciderit, & tota res quo loco sit, velim ad me scribas.
Simus ut meliore loco, ne optandum quidem est Cic de Arusp. Resp. 61.
Eo loci res erat, & causa nostra, ut, &c. Cic. pro Sext. 67.
Vide annon & Hic loci. Huc loci dicatur. Sabaud. *In meo*, seu *In loco*. H St. Dicitur & Mei, Tui, Nostri, Vestri loci, sed tum maxime ad Genus, seu Ordinem refertur, de quo infra.
Venerat res in eum locum, vel deducta est, ut nisi, &c. Cic. ad Brut. 7. Et 16. Fam 12. In eum locum res deducta est, ut nisi quis deus, vel casus aliquis subvenerit, salvi esse nequeamus.
Difficili loco est res. Cic. 12. Fam. 27. Res neque nunc difficili loco mihi videtur esse.
Perbono loco res est. Cic. 6. Att. 1. Quoad mecum rex fuit, perbono loco res fuit.
In loco digno res posita: i. e. Digne. Cic. 7. Verr. 37 Ut hæc ipsa ædilitas, &c. recte collocata, & judicio populi digno in loco posita esse videatur. Al Digno omittunt.
Locus, pro Æstimatione, & amore, gratiaque. Cic. 2. Philip. 71. Quem locum apud ipsum Cæsarem post ejus ex Africa reditum obtinuisti? quo numero fuisti? Budæus.
Obscuro positus loco, i. e. Non celebri & claro. Senec. Thyest. 4.
Summus locus, Subaudi in Civitate. Juven. 10 Sat. 110.

Quid Crassos, quid Pompeios evertit, & illum
Ad sua qui domitos duxit flagra Quirites?
Summus nempe locus nulla, non arte petitus, &c.

Assignare potissimum locum. Quintil. lib 4. cap. 3.
Attribuere locum V. ATTRIBUO.
Dare locum alicui oratori. Cic. 1. de Orat.
Facere locum muneribus. Ovid 2. Amor. 13. 26.
Fungi primo loco. Quintil. lib. 3. cap 6. Porro statum plerumque levissima quæque primo loco funguntur.
Habere eodem loco. Cæs de Bell. Gall. 1. 26. extr. Qui si juvissent, eodem se eos loco, quo Helvetios, habiturum.
Habere eo loco honestatem, ut sine re. &c. Cic. de Fin. V. LOCO.
Obtinere locum primum ac potentissimum Quintil. lib. 6. cap. 5.
Pervenire in locum ac numerum alicujus. Cic. de Petit. Consul. 4. Prodest quorum in locum ac numerum pervenire velis, ab his ipsis illo loco ac numero dignum putari

Reponere in aliquo artis loco. Cic. 2. de Orat.
Est locus in. Cic in Orat 4. Nam in poetis, non Homero soli locus est, (ut de Græcis loquar) aut Archilocho, aut Sophocli, aut Pindaro: sed horum vel secundis, vel etiam infra secundos.
Esse eodem loco apud patronum quo alius. Cic. Fam. 13.
Tenere principem locum, & auctoritatem: h. e. Esse in magno pretio & auctoritate. Cic. pro Domo. Et pro Planc. 81. Qui in mea salute principem semper locum auctoritatemque tenuistis.
Tenere locum oratorum Cic. de Clar. Orat. 137. Qui hoc munere in civitate functi sunt, ut tenerent oratorum locum.
Tribuere locum alicui. Quintil. lib. 3. cap. 3. Huic quoque igitur necessario tribuendus est quintus locus.
Locus pro Vice. ut, Fratris loco diligere: h. e. Tanquam fratrem. Ter. And. 1. 5. 57.

Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maximi. Idem Heaut. e. e. 52.
Licere speras facere me vivo patre,
Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco? Valla, Loco patris, loco fratris, loco filii te habeo, non ita accipitur, quod ubi illi antea erant, ibi tu nunc apud me sis: sed quod in ea caritate qua illi aut fuerunt, aut sunt, aut essent, aut esse debent, ut Chrysis Pamphilo apud Terentium loquitur, Si te in germani fratris dilexi loco. Cic. 1. Verr. 61. Prætorem Quæstori suo, parentis loco esse oportere. Hactenus Valla lib. 3. Cic. 5. Fam. 3. Te mihi fratris loco esse duco.

Ascendere in summum locum civitatis. Cic. pro Cluent. 150.
Amare in loco fratris. V. IN præpositionem.
Ducemini ipsi in hostium numero locoque. Cic. 7. Verr. 124.
Habere aliquem loco vetustissimorum familiarium. Cic. 10 Fam. 51.
In locum datus, ubi aliud erat, aliud successit: & requirit hæc sententia tale aliquod verbum, quale est apud Quintilianum lib. 12. cap. 1. Nam quomodo pugnam ineuntibus, tot simul metus laborum, dolorum, postremo mortis ipsius exciderint, nisi in eorum locum pietas & fortitudo & honesti præsens imago successerit? Hæc Valla lib. 3.
Cooptari in locum alterius. V. COOPTO.
Duceretur quæ mulier in concubinæ locum. Cic. 1. de Orat. 183.
Inaugurari in locum alterius. V. INAUGURO.
Petere Consulatum in locum alterius. V. IN præpositionem.
Mittere aliquem in locum alterius. V. MITTO.
Restitui in locum. Cic. Restitui in eum locum cupit unde decidit.
Substituere in locum. Quintil.
Succedere in locum lacrymarum. Quintil. lib. 6. cap. 1. In locum lacrymarum ejus ipse successit. Cic. ad Brut. 13. Succedere in patris locum.
Est mihi loco voluptatis, loco turpitudinis, loco honoris; i. e. Voluptuosum, turpe, honorificum. Hæc Valla lib. 3.
Deferre aliquid in beneficii loco alteri. Cic 4. Verr. 29. Revera multo magis est petendum ab hominibus, si salvi & honesti esse volumus, ut eaut nobiscum in provinciam, quam hoc illis in beneficii loco deferendum.
Petere loco præmii. Cic. 2. de Invent. 144. Petebat id sibi loco præmii.
Ponere aliquid loco, vel in loco maledicti, & contumeliæ. Cic. in Pison. 31. Tune etiam, immanissimum ac fœdissimum monstrum, ausus es, meum discessum illum, testem sceleris & crudelitatis tuæ, in maledicti & contumeliæ loco ponere?
Putant criminis loco, quod vivam. Cic. 7. Fam. 3. Qui voluptatem nullo loco numerat? h. e. Nihili facit. Cic. 2. de Finib. 90. V. NUMERO.
Numerare in loco. Cic. In injuriæ loco id numerant si quando ab inimicis admoneantur.
Si in istoc siem loco: i. e. Si meum esset negotium, si mea res ageretur. Plaut. Bacchid. 4. 9. 116.

Verum ut ego opinor, si ego in istoc siem loco,
Dem potius aurum, quam illum corrumpi sinam.

Locus, Distributio temporum quæ cuique in spectaculum venturo tribuebantur ab Ædilibus. Unde, Motus loco dicitur, Qui suas horas non obtinuerit inter præcedentes & sequentes. Et Cicero loco motus est, quum urbe pulsus est. Ter Phorm prol. 33.

Quum per tumultum noster grex motus loco est. Ex Budæo.

Constitutus a judicibus locus. V. CONSTITUO.
Loco aliquid quærere: h. e. Ad tempus, & quando res postulet. Cic in Partit. 8. Loco tu quidem quæris, sed plenius quod his explicabitur, quum ad orationis ipsius, quæstionumque rationem venero.
Dicere loco. Cic. 3. de Legib 40. Huic justa tria sunt: ut adsit, nam gravitatem res habet, quum frequens ordo est: ut loco dicat, id est rogatus: ut modo, ne sit infinitus. V. DICO. Conf. ibid. 11.
Priore loco causam dicere, est Ante defendere quam quis sit accusatus. Cic pro Quint 32. Aut causam capitis, si sponsionem fecisset, priore loco diceret. Budæus. conf. 8. & 31. ibid.
Posteriore loco causam dicere i. e Defensorem esse, & pro reo dicere. Cic pro Quint. 33. Quoniam majores ita constituerunt, ut qui pro capite diceret, is posteriore loco causam diceret.
Dicere certo loco. V CERTUS.
Secundo loco, pro Deinde. Cic. 1. Fam. 6. Facile secundo loco me consolatur recordatio meorum temporum.
Nullo loco deesse, pro Nunquam, vel, quod eodem redit, Nusquam, Nulla occasione. Cic. 16 Fam 6. Adhuc dum mihi nullo loco deesses, nunquam te confirmare potuisti. V. NULLUS
Reddere non loco. i. e. Non opportune. Cic. 11. Fam 16. Quemadmodum coram qui ad nos intempestive adeunt, molesti sæpe sunt: sic epistolæ offendunt, non loco redditæ.
In loco, Opportune. Ter Heaut. 3. 2. 26. In loco ego vero laudo Budæus. Interdum, vel Nonnunquam, aut Opportune interpretatur. V. IN.
Dulce est desipere in loco. Hor. 4 Carm. 12. 28.
Locus, Occasio, ut, Bellus locus V. BELLUS.
Alloqui & Tueri aliquem locum in civitate. V. TUEOR. H. St.
Capius opportuna locus ad eam rem Cic. pro Rosc. Amer. 68.
Cedit loco sententia mutata. Virg. 9. Æn. 220.
Lepidus locus. Plaut. Bacch. 1. 51. V. LEPIDUS.

ıcifci locum. Cic. 1. Att. 15. Nactus mihi videbas locum refecandæ ɔidinis, &c.
cum dare aliquid faciendi, i. e. Tempus vel fpatium. Ter. And. 1. 4. 6.

— Dii, date facultatem obfecro
Huic pariundi, atque in aliis potius peccandi locum. Plaut. Capt. 2. 1. 18.
— ut fine hifce arbitris
Atque vobis, nobis detis locum loquendi.

Veritas locum, ubi confiftat, reperire non poterit. Cic. pro Quint. 5. i. e. Nufquam valebit.
Locus in. Cic. pro Planc. 81. Si in mea familiaritate locus effet nemini nifi litigiofo aut nocenti. Idem pro Muren. 12. Maledicto quidem idcirco nihil in hifce rebus loci eft: quod omnia laus occupavit.
Locus inter. Cic. 4. in Catil. 21. Erit profecto inter horum laudes aliquid loci noftræ gloriæ.
Locus ignofcendi apud hominem conftantem. Cic. pro Muren. 63.
Bonitati locus non eft, vel honeftæ morti: h. e. Nullo eft in pretio bonitas. Cic. 3. de Fin. 66. Quod ni ita fe haberet, nec juftitiæ ullus effet, nec bonitati locus. Idem pro Quint. 49. Mors honefta fæpe vitam quoque turpem exornat: vita turpis ne morti quidem honeftæ locum relinquit.
Preci locus non eft relictus: h. e. Precibus amplius flecti non poteft. Ter. And. 3. 4. 22.
Negligentiæ locus in aliquo. Liv. 24. 8. pr. Si aut pacem in Italia, aut bellum cum eo hofte haberemus, in quo negligentiæ aut errori locus effet. [In emendatis codd. legitur, Negligentiæ laxior locus effet, qui &c. Cato apud Sall. Catil. 52. Si mehercule peccato locus effet, facile paterer vos ipfa re corrigi.
Segnitiæ nihil loci. Ter. And. 1. 3. 1.
Differendi locus. Cic. 1. de Fin.
Faciendæ medicinæ non erit locus. Cic. pro Quint. 8.
Gaudendi locus. Cic. 9. Att. 16. Bonis viris quod ais probari quæ adhuc fecerimus, fcitique ab iis non profectis, valde gaudeo: fi eft nunc ullus gaudendi locus.
Inftituendi aut docendi locum nullum habeo. Cic. in Orat. 143. i. e. Nullam temporis partem.
Refpirandi non eft locus. Cic. 3. Q. frat. 1.
Nulli improbo locus effet ad Rempublicam violandam. Cic. 1. Fam. 9.
Patet fugæ locus. V. PATEO.
Locus objurgandi, Occafio. Ter. And. 1. 1. 127.
Quis igitur relictus eft objurgandi locus?
Defendendi locum dare. Cic. pro Quint. 61. Qui locus igitur abfentis defendendi procuratori primus datus eft? i. e. Occafio, ut ait Budæus.
Extimandi nonnihil loci dare alicui fecus. Cic. 3. Fam. 6.
Sermoni obtrectatorum locum non reliquit in tam fufpiciofa ac maledica civitate. Cic. pro Flacc. 68. i. e. Non præbuit aliis ullam anfam five occafionem obtrectandi.
Aperire locum fufpicioni. V. ASSERO.
Dare locum dubitationi. Cic. 2. Off. 17.
Rationi dare locum, Cedere rationi & ratione uti. Cic. pro Quint. 53.
Prætermittere locum. Cic. 12. Fam. 14. Ego nullum locum prætermitto (nec enim debeo) non modo laudandi tui, fed ne ornandi quidem.
Habere locum. Quintil. lib. 3. cap. 5. Erunt quædam remotæ ab affectibus, qui ut non ubique habent locum, ita quocunque irrumpunt, plurimum valent.
Locus, Genus aliquando dicitur. Salluft. Catil. 23. pr. Natus haud obfcuro loco.
Equeftri ortus loco. V. ORIOR.
Honefto loco natus. Cic. pro Flacc. 18.
Ignobili loco natus. V. IGNOBILIS.
Infimo loco natus. V. INFIMUS.
Summo loco nata. Liv. 1. 34. pr.
De fummo loco adolefcens. V. DE præpofitionem.
Locus, pro eo quod *paffum fcripturæ* barbari dicunt. Cic. 2. de Legib. Et hunc locum fatis in iis libris quos legiftis, expreffit Scipio. Ter. in prol. Adelph. 9.
In Græca adolefcens eft, qui lenoni eripuit
Meretricem in prima fabula: eum Plautus locum
Reliquit integrum. eum hic locum fumpfit fibi
In Adelphos, verbum de verbo expreffum extulit. [Forte In Adelphoes. i. e. ἀδελφοὺς, Græca terminatione Latini cafus.
Locus, pro Materia, five argumento & tractatu difputationis. Cic. in 7. Verr. 2. Novi locum, video ubi fe jactaturus fit Hortenfius. Turneb.
Anceps & lubricus locus. Plin. 1. Epift. 8. ad Saturninum.
Capitalis locus. V. Capitalis, in CAPUT.
Committere fe in locum præcipitem. V. COMMITTO.
Difplicet ifte locus. Hor. 1. Epift. 19. 47.
Loci, orum, Sedes argumentorum funt, quæ intra fe continent argumenta, & ex quibus ipfa argumenta petenda funt. Cic. in Orat. 46. Idemque locos (fic enim appellat, quafi argumentorum notas) tradidit. Ibid. 162. Itaque hunc locum longe, & late patentem philofophi folent in officiis tractare. Idem in Topic. 8. Locus eft argumenti fedes.
Penetralia loci. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Frequens locus. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Fufus eft latius locus hic. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Gravior locus. Quintil. in proœm. lib. 4. Quum ad aliquem graviorem veniffent locum.
[illegible]ætus, atque plaufibilis locus. Quintil. lib. 4. cap. 1.
[illegible]epetiti loci ex intima quæftionum naturalium fubtilitate. Quintil. lib. 1. cap. 4.
[illegible]eciofi loci. Quintil. lib. 7. cap. 2.
[illegible]eres loci. Quintil. lib. 5. cap. 13.
[illegible]bofiffimi loci. Quintil. lib. 2. cap. 4.
[illegible]ncludere locum in aliquid. Quintil. lib. 6. cap. 2. Non tamen potui ne debui quidem, locum iftum in unam fpeciem concludere.
[illegible]ftituere locum. Quintil. lib. 4. cap. 2.
[illegible]rare animum loco. Quintil. lib. 7. cap. 4.
[illegible]era locos electos. Quintil. lib. 2. cap. 7.
[illegible]ere locos argumentorum. Quintil. lib. 4. cap. 10.
[illegible]re locum. Quintil. lib. 4. cap. 2.

L O C

Inftare loco. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Loci communes. Cic. 3. de Orat. 106. Loci communes qui de univerfa re tractari folent, ut, &c. Idem in Orat. 126. Tamen in communibus locis maxime excellet: qui communes appellati, eo quod videntur multarum iidem effe caufarum, fed proprie fingularum effe debebunt. De Auxefi. V. 2. de Orat. 152. & in Brut. 46.
Conjicere in communes locos. Cic. in Parad. 1. V. CONJICIO.
Tradere locos communes. Quintil. lib. 5. cap. 1.
Loci, pluraliter tantum, Uterus mulieris, quem Matricem etiam vocant. Varr. de L. L. 4. 2. Sic Loci muliebres, in quibus nafcendi initia confiftunt. Plin. lib. 11. cap. 37. Feminis eadem omnia, præter veficæ junctus utriculus, unde dictus uterus: quod alio nomine locos appellant: hoc in reliquis animalibus vulvam.
Loci, de equa etiam dicitur. Columel lib. 6. cap. 27. Quod fi admiffarius iners in Venerem eft, odora perfricatur detерfis fpongia feminæ locis, & admota equi naribus.
Loca, de pavonibus. Columel. lib. 8. cap. 11. Sæpiufque digitis loca feminarum tentanda funt: nam in promptu gerunt ova.
Locus, Sepulcrum notat. Plura exempla in Infcriptionibus antiquis: ut Romæ; LOCVS OPORTVNI CIRCITORIS CONIVGISQVE EIVS ALBINAE, &c.
LOCĀLIS, e. Adj. Ad locum pertinens. ut, Locales ærumnæ. Ammian. 14. 7. Determinatio localis. Tertull. adverf. Marc. 4. 24.
LOCALĬTER, Adv. ut, Localiter appellatus. Ammian. 19. 12. Et Tertull. de Pallio cap. 2. Mutat & nunc localiter habitus, cum fitus læditus.
LOCALĬTAS, ātis. f. Neceffaria corporis affectio. V. Claud. Mamert. de Statu animæ 3. 3. & 4.
LOCĀRIUS, i. m. Martial. lib. 5. 25. de Hermate gladiatore nobiliffimo,
Hermes divitiæ locariorum.
Locarii (ait Domitius) dicuntur illi, qui locant foros ad fpectandum: ut dicat Hermetem effe divitias locariorum, quod multi confluerent ad eum fpectandum, conductis locis a locatoribus. Vel Locarios dicit eos, qui ad ludos inftruendos inftrumenta locare folent. Vel locariorum divitiæ, quia diligebatur ab iis qui ludis delectabantur. Hactenus ille, Varro tamen de L. L. lib. 4. 2. Locarium, inquit, Quod datur in ftabulo & taberna, ubi confiftant. Ex quo Varronis loco Cælius lib. 4. cap. 23. locum Martialis putat liquido explicari: in quo fluctuat Domitii fententia. [Locarium Varro vocat, quod pro Loco dabatur argentum. Hinc Locarii, qui Locarium in fpectaculis accipiebant. Dicerem & Lucar eodem pertinere, nifi Plutarchus per dipthongum λοῦκαρ fcriberet, Quæft. Ro. 87. a Luco arcellens, quomodo & conftanter fcribitur. V. f. l.
LOCĀTIM, Adv. Per loca; fcil. Pagos. Vales. Max. 5. 3. ext. 3. Siquidem ille locatim difperfos cives fuos in unam urbem contraxit. Sic Mff. Al. Vicatim. V. Græv. ad Cic. 7. Att. 3. p. 673.
LOCŬLUS, i. m. dimin. [τοπίδιον] Parvus locus. Varro lib. 3. de R. R. cap. 17. Hortenfius familiaris nofter quum pifcinas haberet magna pecunia ædificatas ac loculos, ita fæpe cum eo ad villam ivi. Ex vetufto codice legitur, Ædificatas ad Baulos. Plaut. Milit. 3. 2. 38.
Sed in cella eft paulum nimis loculi lubrici.
Loculus, [θυλάκιον, γλωττόκομον] Sacculus in quo pecunia fervatur. Frequentius in plurali legitur: ut, Loculi eburnei. Martial. 14. 12.
Hos nifi de flava loculos implere moneta
Non decet: argentum vilia ligna ferant.
Apud Valerium pro Marfupio ponitur, libro 7. tefte Budæo. Sic Varr. 3. de R. R. cap. 5. Quendam deprehenfum tefferulas conjicientem in loculum. Juven. 13. Sat. 139. — gemmæque princeps
Sardonychum, loculis quæ cuftoditur eburnis. [Ergo non facculi.
Condi loculis. Ovid. 2. Amor. 15. 19.
Demittere nummum in loculos. Hor. 2. Epift. 1. 175.
Depromit gramina loculis eburnis. Ovid. 6. Faft. 749.
Loculi & Sacculus. Martial. lib. 5. 40. Al. 39.
Excuffi loculofque, facculumque.
Stimulorum loculi. Plaut. Cafin. 2. 8. 11.
At candidatus cedit hic mafligia,
Stimulorum loculi. i. e. Ut in loculis conditur pecunia, ita hic meretur ut in ipfo ftimuli reconfantur, quo vexetur magis.
Loculus, Feretrum in quo mortui includuntur. Plin. lib. 7 cap. 2. Hunc cremari cum reliquo corpore non potuiffe tradunt, conditumque loculo in templo.
LOCELLUS, i. m. Aliud dimin. [θυλακίδιον] Martial. lib. 14. 13.
Si quid adhuc fupereft in noftri fæcе locelli,
Munus erit: nihil eft, ipfe locellus erit. conf. 18. 88.
LOCULĀTUS, a, um. Adj. Quod habet diverfos locos. Varr. 3. de R. R. cap. 17. Nam ut Paufias, & cæteri pictores ejufdem generis loculatas magnas habent arculas, ubi diverfi colores fint, certas: fic hi loculatas habent pifcinas, ubi difpares difclufos habeant pifces. Vetus exemplar habet, Ubi difcolores fint ceræ.
LOCULĀRIS, e. Adj. ut, Locularis refina. Pallad. Feb. 1. 25. Nifi vitiofa lectio eft.
LOCULĀMENTUM, i. n. Locus diftinctus, five capfula, in qua aves & fimilia nidificare feu habitare folent: & a loculis deduci videtur. Columel lib. 8 cap. 8. Vel fi non ita competit, paxillis adactis tabulæ fuponuntur, quæ vel loculamenta, quibus nidificent aves, vel fictilia columbaria recipiant. Idem lib. 9 cap. 12.
Loculamentum, pro Conceptaculo, five theca. Vitruv. lib. 10. cap. 14. Super autem tertium tympanum planum eadem ratione dentatum, inclufum in alterum loculamentum collocetur. Ibid. Inque ejus tympani theca (five id loculamentum eft) fiat foramen. Budæus.
Loculamenta appellantur etiam, Loculi libris digerendis compofiti in bibliotheca. Senec. de Tranquill. vitæ, cap. 9. Apud defidiofiffimos videbis quicquid orationum hiftoriarumque eft, & tectotenus extructa loculamenta.
LOCULŌSUS, a, um. Adj. Multis loculis plenus. Plin. 15. 22. Sola differentia generum in putamine duro fragilive, & tenui ac craffo, loculofo & fimplici.
LOCŬPLES, ētis. [πολυκτήμων, πολυτελής, εὔπορος] omnis generis fecundum Prifcianum: ablativo locuplete vel locupleti. Dicitur a lata humo, hoc eft locorum plenus: qui pleraque loca, id eft qui multas poffeffiones habet. Feft. Locupletes, locorum multorum domini. Quintil. lib.

Digitized by Google

Præterea finimus aut vi, ficut fuperiora: aut [Greek], ille dando, & locupletem a locorum, pecuniofum e pe. De finitione loquens. Cic. de Senect. 56. Sempe enim e domini referta cella vinaria, olearia, & penaria: villa- les eft, abundat porco, hædo, agno, gallina, lacte, ca-

Tenuis aut egens, contraria. Cic. 4. Verr. 138. Sic pro Egentes in locupletes, perditi in bonos, fervi in dominos re.

& Locupletes, contraria. Hor. 1. Epift. 1. 25.

— id quod

æ pauperibus prodeft, locupletibus æque.

cuples. Hor. 2. Carm. 18. 22.

scitis locupletem. Hor. 1. Epift. 7. 15.

s copiis rei familiaris, & pecuniofus. Cic. pro Rofc. Com. 44.

locuples frugibus. Hor. 2. Epift. 1. 137.

locuples copiis. Cic. 5. Verr.

s locuples Hor 2. Serm. 6. 102. — quum ponit uterque

In locuplete domo veftigia.

o domi fuæ cum primis locuples. Cic. 4. Verr.

ncia locuples ac referta. Cic. 1. de Orat. 161.

alia transfertur. ut, Oratio locuples, Dives verborum & abundans. ic. 3. de Orat. 18. Inde ille licentior & divitior fluxit dithyrambus: uius membra & pedes, ut ait idem, funt in omni locupleti oratione diffufa.

loquentia locuples, & fpeciofa vult effe. Quintil. lib. 5. cap. 14.

Lingua Latina locupletior quam Græca. Cic. 1. de Fin. 10.

Lyfias locuples oratione, rebus ipfis jejunior. Cic. 5. de Fin. 3.

Locuples, Large inftructus & copiofus metaphoricôs. Cic. 1. de Nat. Deor 113. Locupletior igitur hominum natura ad beate vivendum eft quam deorum: quod pluribus generibus fruitur voluptatum.

Locuples, Firmus certufque ad rem quamlibet. Unde locupletem auctorem dicimus, locupletem teftem, locupletem tabellarium. Poffumus etiam locupletem teftem interpretari bonum & magnæ auctoritatis, quem ipfe Cicero graviffimum etiam vocat. Teftes ex cenfu & facultatibus fpectantur, quod homines tenues & egentes facile pretio ad falfum dicendum adducantur. Unde Teftes idonei, Locupletes teftes dicebantur. Cic. in Topic 73. Opulentos homines, & ætatis fpatio probatos, dignos quibus credatur putamus. non recte fortaffe: fed vulgi opinio vix mutari poteft. [V. Juvenal Sat. 3. v. 137. feq.

Auctor locuples. Cic. 2. de Divin. 119. Jam Pythagoras & Plato locupletiffimi auctores, quo in fomnis certiora videamus, præparatos, &c.

Teftis locuples. Cic. 3. Offic. 10. Accedit eodem teftis locuples Pofidonius: qui etiam fcribit in quadam epiftula, &c.

Tabellarius locuples, pro Fideli, certo, & idoneo, cui recte litteras committere poffis. Cic. Q. frat. 3. Sed quæro locupletem tabellarium accipiat.

Parum locuples ad augendam facultatem dicendi. Quintil. lib. 10. cap. 1. De Varrone Atacino. p. 905. Burm.

Locupletissime, Adv. ut, Filia locupletiffime dotata. Epit. Victor. in Vefp.

Locupleto, [πλουτίζω] āre. Locis & poffeffionibus quempiam ditare. Quamvis etiam ad omnia, ficut Dito, transferri poffit, ut quum quis opibus, rebufque etiam incorporeis ditatur. Columel. lib. 3. 3 pr. Ut ante perpenfum, & exploratum habeamus, an locupletet patrem familiæ vinearum cultus. Cic. 5. Verr. 185. Ob hafce res, quoniam te locupletavi, hoc annulo aureo dono. Idem 1. Offic 43. Hi arbitrantur fe beneficos in fuos amicos vifum iri, fi locupletent eos quacunque ratione.

Eloquentiam locupletare. Cic. de Clar. Orat. 331. Qui non linguam modo acuiffes exercitatione dicendi, fed & ipfam eloquentiam locupletaviffes graviorum artium inftrumento.

Fortunis locupletare. Cic. 2. de Lege Agrar. 67.

Locupletatus, a, um. Partic. Cic. 7. Verr. 80. Hac tanta præda auctus, mancipiis, argento, vefte locupletatus, &c.

Prædiis locupletatus. Suet. Neron. 30.

Ratio totius perfectione vitæ locupletata. Cic. 2. de Fin. 38.

Locupletator, ōris. m Eutrop. 10. 7. 9. Familiarium locupletator. Et Nummo Hadriani apud Vaillant. tom. 1. p. 66. LOCVPLETATORI ORBIS TERRAR' M. Adde Spanh. de Ufu & præftant. num. diff. 13. p. 556.

Loco, [τίθημι, καθίζω, μισθόω, ἐκμισθόω] āre. quafi in loco ponere, Conftituere. Virg. 1. Æn. 432. — hic alta theatri

Fundamenta locant. Cic. 15. Fam. 2. Caftraque ad Cybiftra locavi.

Ordine locare aliquid. Virg. 5. Æn. 102.

Ante aciem aliquem locare. Tacit. in lib. de Germ. 6. Quos ex omni juventute delectos ante aciem locant.

Arcem locare, Ædificare. Lucret. lib. 5. 1107.

Condere cœperunt urbes: arcemque locare,

Præfidium reges ipfi fibi, perfugiumque.

Beneficium apud gratos locare. Liv. 7. 20.

Equites pro cornibus locare. Quintil. lib. 2. cap. 13.

Fundamenta in ftabili loco locare. Plin. lib. 36. cap. 14.

Fundamenta theatri locant. Virg. 1. Æn. 431.

In dominatu locari. Cic. 4. de Fin. 8. Quum autem effumpta ratio eft, tanta in dominatu locatur, ut omnia, &c.

In exordio locare. Quintil. lib. 4. cap. 1. Non inmiliter interim ex quæftionibus in exordio locabuntur.

In numero veterum locare. Quintil. lib. 10. cap. 1. Quem in numero veterum locare non timeas. i. e. Annumerare intervetares.

In parte regni locare aliquem. Virg. 4. Æn. 374.

— ejectum, litore egentem

Excepi, & regni, demens, in parte locavi.

In fede locare. Virg. 2. Æn. 525.

— fic ore effata, recepit

Ad facra fefe, & longævum in fede locavit.

Infidias alicui locare. Plaut Rud 2. 5. 17.

Metuo hercle ne illa mulier mihi infidias locet,

Ut comprehendat cum facra urna Veneria. h. e. Struat & ponat.

Legionem alicubi locare. Tacit. 4. Hift. 3. Capuæ legio tertia hiemandi caufa locatur.

Sedes & templa locarunt in cælo. Lucret. lib. 5. 1187.

Virtutem ita locetis. Cic. de Amicit. extr. Vos autem hortor, ut ita virtutem locetis, fine qua amicitia effe non poteft: ut ea excepta, nihil amicitia præftabilius putetis. [Lectio corrupta videtur. Colaris probabiliter Grævius legit Forte tamen Ita locetis, eft Eo loco ac numero habeatis.

Vitam in tranquillo locare. Lucret. lib. 5. 12.

Urbem Patavi, fedefque locavit Teucrorum. Virg. 1. Æn. 251.

Filiam locare. h. e. Nuptum tradere. Ter. Phorm. 4. 3. 42.

Quod dixi adeo ei: quæfo, quid fi filiam

Suam unicam locaret? Idem Phorm. 5. 1. 26.

Ut potui virginem nuptum locavi huic adolefcenti. [Ufitatius tamen fuit Collocare, ut Varro de L. L. 4. 2. teftatur.

In familiam luculentam locari. Plaut. Ciſt. 2. 3. 18.

Tu locere in luculentam familiam:

Unde tibi talenta magna viginti pater

Det dotis.

In matrimonium locare. Plaut. Trin. 3. 3. 52.

Tum tu igitur demum id adolefcenti aurum dabis,

Ubi erit locata virgo in matrimonium.

Ornamenta, quæ locavi metuo ut poffim recipere. i. e. Tradidi. Plaut. Curc. 4. 2. 3.

Locare fruendum, vel faciendum. i. e. Dare fruendum &c.

Adverfione locare, vel Per adverfionem. V. Adverfio in ADVERSUS.

Agrum fodiendum locare: i. e. Dare agrum fodiendum pacta mercede. Plaut. Amphit. 4. 2. fuppof. 1. 27.

Perinde eft præbere, ac fi agrum fterilem fodiendum loces. Sic

Locare fternendum locum. Cic. 15. Att. 16.

Agros locare, Dare alicui colendos, mercede conftituta. Plin. lib. 7. Epift. 30. ad Genitorem, Inftat & neceffitas agrorum locandorum perquam molefta, adeo rarum eft invenire idoneos conductores. Cic. 5. Verr. 55. Xenonis Meneni, nobiliffimi hominis, uxoris fundus erat colono locatus.

Argentum locare. i. e. Infumere in mercatura exercenda. Plaut. Moftel. 1. 3. 144.

Nec quicquam argenti locavi jam diu ufquam æque bene. Plaut. Moftel. 3. 1. 3.

Locare argenti nemini nummum queo.

Cædendum. Idem Capt. 4. 3. 39.

Qui locant cædundos agnos, & duplam agninam danunt.

Caftrandum me loces, Des me caftrandum. Plaut. Aul. 2. 2. 72.

Si hercle ego te non elinguandam dedero, ufque ab radicibus:

Impero, auctorque fum, ut me cuivis caftrandum loces.

Faciendum locare. Cic. 4. Fam. 12. Ut iidem Athenienfes in eodem loco monumentum ei marmoreum faciendum locarent. Sic Liv. 34. 53. Ædiles eam biennio ante ex multaticio argento faciendam locarant. h. e. Commiferant & curaverant.

Fundum locare in quinquennium. Paul. in l. Si a Colono. D. De vnborum obligat.

Funus locare. Cic. 7. Verr. 119.

Portanda cadavera in arca locare. Hor. 1. Serm. 8. 9.

Noctes locare. Ovid. 1. Amor. 10. 30.

Sola viro mulier fpoliis exfultat ademptis,

Sola locat noctes: fola locanda venit.

Operam fuam locare alicui, Aliquid faciendum fufcipere. Gell. lib. 3. cap. 3. Ob quærendum victum ad circumagendas molas, quæ trufatiles appellantur, operam piftori locaffet. De Plauto.

Operam locare pulchre. Plaut. Amph. 1. 1. 122.

Perge, nox, ut occepifti: gere patri morem meo:

Optume optumo optumam operam das, datam pulchre locas.

Opus aliquod locare alicui. Plaut. Afin. 2. 4. 87.

Opus locatur id, quod ex mea pecunia reficiatur. Cic. 3. Verr. 142.

Vigiles nocturnos locare. Plaut. Amph. 1. 1. 197.

Rex Creo vigiles nocturnos fingulos femper locat. [i. e. Conftituit.

Locare ad. Plaut. Rud. 2. 6. 51.

Quid, fi aliquo ad ludos me pro manduco locem?

Ad artes nugatorias operam locare. Plaut. Trin. 4. 2. 2.

Locare, pro Conducere. Varro in præfat. lib. 2. de R. R. Igitur quod nunc intra murum fere patres familiæ correpferunt, relictis falce & aratro, & manus movere maluerunt in theatro ac circo, quam in fegetibus ac vinetis, frumentum locamus qui nobis advehat ex Africa & Sardinia.

Locare, inquit Varro de L. L. 4. 2. Præco, dicitur, quoadufque id emitur, quoad in aliquo confiftit pretium. [Vectigalium nimirum locationem refpiciens, quæ per licitationem fiebat. Cæterum legendum puto, Quod ufque &c. & Confiftat pretium.

Locatus, a, um. Partic. Lucret. 3. 610. Anima incerta regione locata.

Benefacta male locata. Cic. 2. de Off. 62.

Civitas in fide alicujus locata. Cic. 6. Att. 2.

Equites ab utroque cornu locati. Curt. 3. 9. 8.

Exercitus in terra locatus. Velleι. 2. 85. 2.

Membra fuo quæque loco locata. Cic. de Clar. Orat. 209.

Tabernaculum fuper ripam fluminis locatum. Curt. 7. 8. 1.

Locito, [ἐκμισθόω] āre. frequentativum formatum a fupino, a in i mutata. Ter. Adelph. 5. 8. 26.

— agelli hic fub urbe eft paululum, quod locitas foras:

Huic demus qui fruatur.

Locarium, ii. n. V. Locarius in LOCUS.

Locatio, ōnis. f. [ἐκμίσθωσις] Idem fignificat ac Conductio, tam ejus qui pretium dat, quam ejus qui id accipit. Cic. 3. Verr. 152. Hic illius fcelerata locatione, nefarioque latrocinio, bonis patriis, fortunifque omnibus fpoliatus venit in judicium. Idem 4. Att. 3. Difturbata porticus Catuli, quæ ex S. C. COSS. locatione reficiebatur, & ad tectum pæne pervenerat.

Vectigalium locatio. Suet. Cæf. 20.

Inducere locationem. Cic. 1. Att. 17. Afiani, qui de Cenforibus conduxerant, queffi funt in Senatu, fe cupiditate prolapfos, nimium magno conduxiffe: ut induceretur locatio, poftulaverunt. h. e. Minueretur locationis pretium. [Immo, ut fublata, refciffaque priore locatione, de integro alia fieret. V. Liv. 39. 44. Cæterum non Inductionem tamen, fed Remiffionem tertiæ mercedum Afianos Publicanos impetraffe ex l. c. Suetonii apparet.

…dificari locationem. V. LUDUS.

…CATOR, ōris. m. [ὁ ἐκμισθῶν] Budæus, Quanquam locator fit plerumque qui pretium accipit, & Conductor qui dat: ut sit locator dominus, conductor inquilinus: tamen nonnunquam vice versa evenit, ut locator pretium det, conductor accipiat. Plin. lib. 7. cap. 52. Romæ quoque Corfidium, materteræ suæ maritum, funere locato revixisse, & locatorem funeris ab eo elatum.

Fundi locator. l. 35. Dig. Locati conduct.

…OCATĀRIUS, i. m. Qui domum, aut fundum, aliudve in locatione conducit. JCt.

…OCATĪTIUS, a, um. Adj. Gloss. Vet. Locatitius μισθώσιμος.

Fatigatio locatitia. Sidon. 6. Epist. 8.

Manus Locatitiæ. Salvian. Epist. 1.

LŌCUSTA, æ. f. [ἀκρίς] Animal ex insectorum genere. V. Plinium lib. 11. cap. 29.

Locustæ, Piscium sive lacertorum genus, de quo Plin. 9. 30. & 32. 11. Suet. Tiber. cap. 60. Gloss. Lat. Gr. Locusta, καραβος.

LŌCUSTA etiam, Mulier veneficii peritissima, Neroni grata. Tacit. 12. Ann. 66. & 13. 15. conf. Juven. 1. Sat. 71.

LOCUTIO, LOCUTOR, LOCUTULEIUS. V. LOQUOR.

L O D

LŌDIX, Icis. f. [ἐπίβλημα] Operimentum lecti. Juven. 6. Sat. 194. Et 7. Sat. 66.

Magnæ mentis opus, nec de lodice paranda
Attonitæ, currus, & equos, faciesque deorum
Aspicere. V. Martial. 14. 152.

LODĪCŬLA, æ. f. [ἐπιβλημάτιον] dimin. Suet. in August. cap. 83. Ita ut in extremis spatiis subsultim decurreret, sestertio, vel lodicula involutus.

L O E

LŒDORIA, æ. f. [λοιδορία] Convicium, maledictum, opprobrium, sales convicios. Macrob. lib 7. Saturn. cap. 3. pr. Præter categoriam quæ est ψόγος, & præter διαβολὴν quæ delatio est, sunt alia duo apud Græcos nomina, Lœdoria, & Scomma: quibus nec vocabula Latina reperio, nisi forte dicas Lœdoriam exprobrationem esse ad directam contumeliam. Scomma enim pæne dixerim morsum figuratum, quia sæpe fraude vel urbanitate tegitur, ut aliud sonet, aliud intelligas. & paulo infra: Est autem Lœdoria hujusmodi: Oblitusne es quia salsamenta vendebas? Vide plura ibidem.

Desp. Lœdoria, i. e. Convicium, Objurgatio: Lœdorio Convicior. Atqui Latina non sunt, & dicendum esset Lœdoreo. Sic alia multa Græca ponuntur ab eodem, tanquam Latinis usitata. Immo ne admonet quidem esse Latina, nec Latine scripta inveniuntur. H. St.

LŒMODES, is. f. [λοιμώδης] Species luis pestilens, volucri velocitate letalis. Ammian. Marcell. 19. 4.

L O G

LOGĒUM, i. n. [λογεῖον] Pulpitum significat. Testis Vitruvius, lib. 5. cap 8. Minoreque latitudine pulpitum, quod logeum appellant.

LŎGOS, i. m. [λόγος] apud Græcos modo Sermonem, verbum, orationem significat: modo Rationem, modum, supputationem. Nonnunquam & pro Libro usurpatur: A verbo λέγω, quod est dico, sive colligo.

Logos, pro Dicto ridiculo & contemnendo sumitur. Cic pro Gallio, Ego te certo scio omnes logos, qui ludi dicti sunt, animadvertisse. Hæc Nonius 1. 318. Ter. Phorm. 3. 2. 8.

Fœneratum istud beneficium tibi pulchre dices. o. logi.

Ridiculos logos vendere. Plaut. Stich. 1. 3. 68.

LOGĀRIUM, i. n. [λογάριον] Ratiuncula. Ulpian. in l. Qui penum. §. ult. D. de penu leg. Sed & chartas ad ratiunculam, vel ad logarium paratas contineri.

LOGĬCA, es: sive LOGICA, æ. f. [λογική] Latine Rationalis disciplina. nam Græci λογικὸν, rationale dicunt. Cic. 1. de Fin. 22. Jam in altera philosophiæ parte, quæ est quærendi ac differendi, quæ Logice dicitur, iste vester, ut mihi quidem videtur, plane inermis ac nudus est. Ibid. Totaque est logice, quam rationem differendi voco. Sed rectius hæc atque alia talia in Cic. codd. Græce scribuntur.

LOGICA, ōrum. n. [λογικά] Cic. 4. Tusc. 33. Habes ea quæ de perturbationibus enucleate disputant Stoici, quæ logica appellant, quia disseruntur subtilius.

LOGICUS, i. m. [λογικός] Qui logicam docet. V. Isidor. 8. 6. & Sidon. Epithalam. 101.

Physica vel logico, logicum vel jungit ad ethos.

LOGISTA, æ. m. [λογιστής] Rationalis, qui reddendis rationibus præest. apud JCtos. Et in Vet. Inscript. Hisp.

LOGISTŎRĬCUM, i. n. [λογιστορικόν] Liber, sermonum & dictorum insignium narrationem continens. Gell. lib. 4. cap. 19 Marcus Varro in logistorico scripsit. A Logo & Historia dictum videri potest. [Logistorici dicti sunt omnes Varronis libri, in quibus Saturam Menippæam expressit, prosa oratione carminibus distincta. V. Mercer. in Non. p 207.

LOGODÆDĂLUS, i. m. [λογοδαίδαλος] Orator varii sermonis artifex. V. Cic. Orat. 19.

LOGODÆDALIA, æ. f. [λογοδαιδαλία] Nimis operosa sermonis elaboratio. Auson. 12. Idyll pr.

E logodædalia strides modo qui nimium trux.

LOGOGRĂPHUS, i. m. [λογογράφος] Rationarius, qui libros rationum scribit; & qui in tabulas publicas refert, quæ ad rempublicam refert. V. Cod lib. 10. t. 69. de Tabulariis, scribis logographis, &c. Et Dig. lib. ult. t. 4. l. 18. §. 10.

L O L

…IGO, Inis. f. [τευθίς] Genus piscis, dictum est quasi Voligo, ut ait Varro de L. L. 4. 13. Plin. lib. 32 cap. 15. Sunt lacertorum genera, loligo volitans, locustæ, lucernæ, &c. Idem lib. 32. cap. 2. Trebius …er loligines evolare ex aqua tradit, tanta multitudine, ut navigia demergant. Hic piscis caput inter pedes & ventrem habet, quem vulgo

Calamarium vocant, a thecæ calamariæ similitudine. Habet enim officula duo quasi cultrum & calamum, & cruorem nigrum atramenti modo, quum externe albus sit. [Tu V. Rondelet de Piscib. 17. 4.

Loligo, pro Livore hominis atri, id est malevoli. Hor. 1. Serm. 4. 100.

— hic nigræ succus loliginis, hæc est
Ærugo mera. Porphyrio. Sunt qui Lolligo scribunt.

LOLIGUNCŬLA, æ. f. [τευθίς] dimin. Plaut. Casin. 2. 8. 57.

Emito sepiolas lepidas, loligunculas
Hordeias.

LŎLIUM, i. n. [αἶρα] Herbæ genus segetibus inimicum, quod Gallis yvraie ab inebriando dicitur. Græce appellatur Zizania. Plin. lib 18. cap. 17. Nam lolium & tribulos, & carduos, lappasque non minus quam rubos, inter frugum morbos potius, quam inter ipsius terræ pestem numeraverim. Virg. 1. Georg 154.

Infelix lolium, & steriles dominantur avenæ.

Lollo victitare dicuntur, qui visu sunt imbecillo: nocet enim oculis lolium, propter vapores acres, quos in cerebrum attollit. Plaut. Mil 2. 3. 50.

Mirum est lolio victitare te, tam vili tritico. Ovid. 1. Fast. 691.
Et careant loliis, oculos vitiantibus, agri.

LOLIĀCEUS, a, um. Adj. [αἰρώδης] ut, Farina loliacea. Varro de R. R. 3. 9.

LOLIĀRIUS, a, um. Adj. [αἰρικός] Ad lolium pertinens. Columel. lib. 8. cap. 5. Cribro viciario, vel etiam loliario, qui jam fuerit in usu, pulli superponantur.

LOLIĒTUM, i. n. Locus lolio obsitus. Gul. Brito 5. Philipp. 170.

Per Baiocarum lolieta, per arva Caletum.

L O M

LŌMENTUM, i. n. [λῶμα] Farina fabacea qua ad eruganda corpora usa est antiquitas. Martial. lib. 3. 42.

Lomento rugas uteri quod condere tentas. Lomentum, Græci λῶμα vocant, quod tritum proprie significat, ut ait Hermolaus. Plin. lib. 33. extr. Est & vilissimum genus lomenti, quod quidam tritum vocant, quinis assibus æstimatum.

L O N

LONCHĪTIS, is. f. [λογχῖτις] Non eadem herba est, quæ Xiphion aut Phasganion, quanquam cuspidi similia semine: habet enim folia porri, &c. Plin. lib. 25. cap. 11.

Appellamus etiam plantaginis speciem oblongam a lanceæ similitudine vulgo lonchitin, vel lanceolatam.

LONDĪNIUM, i. n. [Λονδίνιον] Ptolemæo, aliis Londinum, Britanniæ insulæ metropolis. Vulgo London, Gallice Londres. Tacit. 14. Ann 33. pr. Londinium perrexit, cognomento quidem coloniæ non insigne, sed copia negotiatorum & commeatuum maxime celebre.

LONGĀBO, ōnis. Farciminis genus. Varr. de L. L. 4. 22. Tertium fartum est Longabo, quod longius, quam duo illa. [Puto idem, ac Longano. Ac fortassis ita scribendum, vel, ut aliis placet Longavo. Longanonis sæpe meminit Cæl. Aurelian. eamque scriptionem verum puto. Gloss. Lat. Gr. Longao κωλόντερον. scribo κῶλον, ἔντερον. Ab interp. Moschionis σῖφων, i. e. Folliculus, seu Vesica, sic redditur. Papias Longio exhibet.

LONGĀNON, vel LONGANO, ōnis. m. [ἀπευθυσμένον] vel ut alii scribunt Longavo. Rectum intestinum dicitur, quod juxta anum est, & excrementa emittit, sic dictum, quia in longum protenditur, & non est ita orbibus implicitum, sicut intestinum tenue. Apicius 4. 2. Longanones porcinos ex jure Tarentino farsos, coctos, consulos. conf. LONGABO.

LONGŌBARDI, orum. m. Populi, quos vulgo ferunt nominatos a prolixa barba & nunquam tonsa. Isidor. 9. 2. Alii a telo, quod Alabardam vocant, dictos volunt; vel quasi Lingobardos, eo quod Lingones ex Germania & Bardi ex Gallia facta unione ad utramque Padi ripam sedem fixerunt. Tacit. Germ cap 40 pr. Suevis eos aggregat.

LONGUS, a, um. Adj. [μακρός] Porrectus. Virg. 9. Æn. 229.

Stant longis innixi hastis & scuta tenentes.

Longior sum quam tu. Plaut Trin. 4. 2. 58.

Qua facie est homo? s. sesquipede quidem est, quam tu longior.

Longum sesquipede, latum pede. Plin. lib. 35 cap. 14.

Longus pedes septem. Plin lib. 6. cap. ult. In hoc cœli circumplexu æquinoctii die medio, umbilicos, quem gnomonem vocant, septem pedes longus, umbram non amplius quatuor pedes longam reddit.

Longus pedum quatuor. Columel. lib. 2. cap. 11. In morem horti areas latas pedum denum; longas pedum quinquagenum facito. Paulo post, Atque ita mense ultimo Aprilis serito tantum, quantum ut singuli cyathi seminis locum occupent decem pedum longum, & quinque latum.

Non ita longus. V. NON.

Absentia longa & continua. Tacit. 3. Ann. 31.

Ætas longa. Hor. 1. Serm. 4. 132.

Ævum longum. Hor. de Arte Poet. 346.

Agmen longum pascitur per valles. Virg. 1. Æn. 190.

Alvus longa. Virg. 3. Georg. 427.

Ambages longæ. Virg. 1. Æn. 345.

Amor longus, i. e. Diuturnus Virg. 3. Æn. 487.

Anni longi. Ovid 1. Amor. 3. 5.

Bellum longum. Virg. 2. Æn. 109.

Certamen longum. Hor. 1. Epist. 10. 35.

Circuitus longus. Virg. 3. Æn. 412.

Crines longi. Virg 7. Æn. 73.

Cursus longus. Virg 3. Æn. 116.

Dies longa. Plaut. Epid. 4. 1. 17. i. e. Longum tempus.

Dies longi. Cels. lib. 1. cap. 2. Longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum.

Experientia longa & magna. Plin. 5. Epist. 15. Quod mihi cognitum est, non fama, qua alioqui optima & meritissima fruitur, sed longis magnisque experimentis.

Fabula non longa. Hor. 2. Serm. 1. 95.

Facies longa. Hor. 2. Serm. 4. 12.

Feriæ longæ. Hor. 4. Carm. 5. 37.

Fletus longos ciebat. Virg. 3. Æn. 344.

Fluctus longi, Longe procurrentes. Virg. 3. Georg. 200.

Hastæ longæ. Virg. 9. Æn. 229.

Homo

gus, i. e. Stultus. Catull. 68. 47. ad Januam Mœchæ.
tus homo est, magnas quum lites intulit olim
ılsum mendaci ventre puerperium.
um longum. Virg. 5. Æn. 380.
gum. Hor. 1. Serm. 5. 94.
ongum. Virg. 3. Georg. 54.
ongi, Prolixi & fusi. Plaut. Pers. 3. 1. 64.
ibrorum ecce illum habeo plenum soracum.
ı hoc accuratis lepide, cui rei operam damus,
Dabuntur dotis tibi inde sexcenti longi,
Atque Attica omnes, nullum Siculum acceperis. In emendatis
ıs exstat Logi.
itia longa. Hor. 2. Carm. 7. 18.
ra longa. Ovid. 1. Met. 214.
ora non longior plena hora. Ovid. 10. Met. 734.
vis longa. Liv. 27. 22. Additæ et, ad præsidium provinciæ, quinquaginta longæ naves. V. NAVIS.
egotia longa. Hor. 3. Carm. 5. 53.
Nox longa, diesque lenta videtur. Hor. 1. Epist. 1. 20.
Oblivia longa. Virg. 6. Æn. 715.
Opulentia longa. Tacit. 14. Ann. 31. pr. Rex Icenorum Prasutagus, longa opulentia clarus.
Opus longum. Hor. de Arte Poet. 360.
Ordo longus. Virg. 1. Æn. 399.
Pes longus. Hor. 1. Serm. 2. 91.
Piper longum. V. PIPER.
Potentia longa. Ovid. 2. Met. 416.
— sed nulla potentia longa est.
Secessus longus. Virg. 1. Æn. 163.
Senectus longa. Hor. 2. Carm. 16. 30.
Series longissima rerum. Virg. 1. Æn. 645.
Sermo longus. Virg. 1. Æn. 221. Plaut. Trin. 3. 3. 77. At enim nimis longo sermone utimur.
Servitium longum. Hor. 2. Serm. 5. 99.
Spatium longius æquo. Lucret. lib. 4. 179.
Spatium longius anno. Ovid. 18. Epist. 25.
Supplicium longum, diutinumque. Plaut. Mil. 2. 6. 23.
— at ita di me deæque omnes ament,
Nisi mihi supplicium virgarum de te datur
Longum, diutinumque, a mane usque ad vesperum.
Tempus longum. Virg. 2. Georg. 80.
Tractus longi flammarum. Virg. 1. Georg. 367.
Versus longi, Heroici. Cic. 2. de Legib. 68. Ne plus quatuor heroicis versibus, quos longos appellat Ennius.
Via longa. Martial. lib. 1. 13.
Et comites longe quæris habere viæ.
Umbræ longæ. Plin. lib. 12. cap. 1.
Longus, pro Perniciosо. Virg. 1. Æn. 753.
Infelix Dido, longumque bibebat amorem.
Longus, pro Longinquo. Sil. 5. 9.
Lydius huic genitor, Tmoli decus, æquore longo
Mæoniam quondam in Latias advexerat oras. V. ibi Drakenb. & Broekh. ad Tibul. 1. 4. 18. & Heins. ad Ovid. Remed. Amor. 591.
Nimium longi sumus in rebus apertissimis. Cic. 2. de Fin 41.
Longior esse nolo. Cic. 1. de Nat Deor. 83. Possum de ichneumonum utilitate, de crocodilorum, de felium dicere: sed nolo esse longior.
Longum est. Ter. Phorm. 3. 2. 30. Experire, non est longum. i. e. Non multi temporis. Idem And. 5. 6. 13.
Memini: atque adeo longum est, nos illum exspectare dum exeat.
i. e. Diutius exspectandum nobis esset. Cic. 4. Acad. Longum est explicare. Commemorare longum est & non necessarium quæ apud, &c. Cic. 6. Verr. 135.
Dicere quam improbe fecerit longum est. Cic. 3. Verr. 156.
Refellere est longum & supervacaneum. Plin. lib. 7. cap. 43.
Longum est li. Ter. Heaut. 2. 3. 94.
— longum est, Clitipho,
Si tibi narrem quam ob rem id faciam: vera causa est.
Longum est, pro Longum esset, sæpe apud Suetonium. Sic tamen & Vopiscus in Tacito circa finem, Multa hujus feruntur, sed longum est ea in litteras mittere. Sic Jul. Capitol. in Opilio Macrino 211. Longum est ejus crudelitates omnes aperire: et tamen unam ostendam non magnam, ut ipse credebat, sed omnibus tyrannicis immanitatibus truculentiorem. Vopiscus in Caro, Longum est quæ sequuntur universa connectere. Et frequenter apud Ammianum Marcellinum, pro Longum esset. H. St. Capitolini locus exstat cap. 12. Vopisci prior cap. 11. posterior cap. 3. Sic & in superioribus exemplis exponendum.
Ne longum faciam, i. e. Ut breviter dicam. Hor. 1. Serm. 3. 137.
Longum & obscurum. Cic. 4. Verr. 156. Atque adeo hoc ne longius aut obscurius esse possit, procedite in medium, explicate, &c.
Nihil mihi longius, quam. Cic. pro Rabir. Post. 35. Nec mihi longius quicquam est, Judices, quam videre hominum vultus. De Alexandrinis loquens. i. e. Nihil exspectatius, aut nihil desideratius. Idem 11. Fam. 27. Quem quum objurgarem, quod parum valetudini parceres, tum ille, nihil sibi longius fuisse, quam ut me videret.
In longum ducere. Virg. 9. Ecl. 56.
Causando nostros in longum ducis amores. h. e. Differs. Servius.
Durare in longum. V. Duro, in DURUS.
Sufficere in longum. Tacit. 4. Hist. 22. Ite paucis diebus per licentiam absumpta sunt, quæ adversus necessitates in longum suffecissent.
Esse in longum. Tacit. 11. Ann. 20. Nec multo post Curtius Rufus eundem honorem adipiscitur; qui in agro Mattiaco recluserat specus quærendis venis argenti: unde tenuis fructus, nec in longum fuit.
Trahere in longum. V. TRAHO.
LONGUM, Adv. Longo tempore. Virg. 10. Æn. 740.
— non me, quicunque es, inulto,
Victor, nec longum lætabere.
Vale longum. Virg. 3. Ecl. 79.
Et longum, formose, vale, vale, inquit, Iola.
Sis memor ô, longumque vale. Claud. 2. de Raptu Proserp. 234.
LONGE, Adv. [μακρὰν, πόῤῥω, πολὺ] pro Longitudine tam temporis quam loci.
Longe lateque diffusum aut dispersum. Cic. 2. de Fin. 115. Quæ autem est alia causa erroris tanti, tam longe, lateque diffusi, nisi quod &c. Idem pro Lege Manil. 35. Ita tantum bellum, tam diuturnum, tam longe lateque dispersum, &c.
Longe a mari rus est. Ter. Eun. 3. 3. 13.
Rus Sunii ecquod habeam, & quem longe a mari. Cic. pro Lege Manil. 32. Longe a domo bellare. Idem 4. Verr. 13. Qui locus est non longe a Syracusis. Sic 1. de Legib. 3. Non longe a tuis ædibus. Liv. 1. 50. Principibus longe ab domo excitis.
Abieram longe. Ter. Eun. 4. 2. 5.
Abeam ne longe, per translationem. Cic. lib. 2. de Fin. V. ABSO.
Abest longe. Ovid. 8. Met. 811.
Abest longe hinc. Plaut. Rud. 1. 5. 9.
Verum longe hinc abest, unde huc vectæ sumus.
Abest longe gentium, idem quod Perquam longe. Cic. 6. Att. 3. Non quo me aliquid juvare posses, quippe res enim est in manibus, tu autem abes longe gentium.
Abest longe a me. Plaut. Curc. 1. 2. 24. Cic. 13. Fam. 59. Sentiatque meam sibi amicitiam, etiam quum longissime absim, prodesse in primis apud te. Subaud. A te.
Abesse longe, procul, &c. V. ABSUM.
Arcere aliquem longe. Virg. 1. Æn. 35. — jactatos æquore toto
Troas, relliquias Danaum, atque immitis Achillei,
Arcebat longe Latio.
Arcet longe summotos. Virg. 6. Æn. 316.
Discedere longe. Ovid. 15. Epist. 107.
Distare longe. Lucret. lib. 2. 334.
Efferre pedem longe ab aliquo. Plaut. Bacch. 3. 3. 19.
Nego tibi annis viginti fuisse primis copiem,
Digitum longe a pædagogo pedem ut efferres ex ædibus.
Fugere longe. Plaut. Most. 2. 1. 43.
Non modo ne introeat, verum etiam ut fugiat longe ab ædibus?
Habes stimulum longe; h. e. Longe vel in longum protensum. Plaut. Truc. 4. 3. 79.
Næ ista stimulum longe habet, quæ usque illinc cor pungit meum.
Al. Longum.
Habito longe usque illic. Plaut. Rud. 4. 3. 95.
Ubi tu hic habitas? G. porro illic longe usque in campis ultimis.
Procedere obviam longe alicui. Cic. 4. Verr. 65.
Prospicere longe futuros casus. Cic. de Amicit. 40. Eo loco, Fanni & Scævola, locati sumus, ut nos longe prospicere oporteat futuros casus Reipublicæ.
Resonantia longe litora. Virg. 1. Georg. 358.
Esse longe. Plin. in Paneg. Exspectatum est, provisumque, ne quis æger, ne quis occupatus, ne quis denique longe fuisset, &c.
Est longe hinc in saltum vestrum. Cic. pro Quint. 79.
Est longe mihi. Martial. lib. 1. 8e.
Longe, pro Multo aliquando accipitur: tuncque comparativo jungitur, aliquando pro Valde, & tunc superlativo: nonnunquam nominibus, verbis, & adverbiis: ut vides in subjectis exemplis. V. Vallam. lib. 1.
Comparativo. Virg. 9. Æn. 556.
At pedibus longe melior Lycus.
Beatior longe longeque cunctis illa est. Ovid. 4. Met. 325. al. Potentior.
Superlativo. Cic. 1. de Orat. 15. Principi longe omnium in dicendo gravissimo & eloquentissimo Platoni.
Doctissimus longe. Hor. 1. Serm. 5. 3. [In his subauditur Omnium.
Pulcherrimus panis longe. Hor. 1. Serm. 5. 89.
Longe, longeque plurimum. Cic. 2. de Fin. 68. Alteri plurimum se, & longe longeque plurimum tribuere honestati, sed tamen &c.
Positivis Excellens & Præstabilis junctum aliquando reperitur. Apul. de deo Socratis p. 52. Elm. Chalcas autem longe præstabilis hariolari. Idem in Florid. Longe ante ceteros excellens. [Observe tamen & Positivos hosce & Adverbia vim Comparativi, vel Superlativi exprimere.
Longe ceteris artibus antecedit illud studium, h. e. Præstat & excellentius est. Cic. 1. Acad. 3. Præsertim quum & ipse in eo excellas, & id studium, totaque ea res longe ceteris & studiis & artibus antecedat.
Longe aliter. Cic. pro Domo 41. Hæc homines improbi ad quosdam viros fortes longe aliter, atque a me dicta erant, detulerunt.
Aliter longe evenit. Liv. 2e. Idem 2. Res aliter longe evenit.
Ante videre futura longe. Cic. 3. Tusc. 26. Hæc igitur præmeditatio futurorum malorum lenit eorum adventum, quæ venientia longe ante videris.
Ante alias specie ac pulchritudine longe insignis. Liv. 1. 9.
Alius longe. Sallust. Catil. 52. pr. Longe mihi alia mens est, Patres Conscripti, cum res atque pericula nostra considero, & cum sententias nonnullorum mecum ipse reputo.
Dispar longe. Cic. pro Font. 39. O fortunam longe disparem M. Fontei.
Dissimilis longe succus. Hor. 2. Serm. 8. 28.
Princeps longe, i. e. Excellentior ceteris. Cic. 13. Fam. 14. L. Castronius Pætus longe princeps municipii Lucensis est, honestus, gravis, plenus officii. Liv. 1. 49. extr. Is longe princeps Latini nominis erat.
Primus longe, quemadmodum Facile primus; h. e. Excellentior. Cic. 4. Verr. 65. Longe primus civitatis est Epicrates. Liv. 23. 32. Qui tum auctoritate atque opibus longe primus erat.
Plurimum longe. Cic. de Clar. Orat. 55. Coruncanium, quod ex Pontificum commentariis longe plurimum ingenio valuisse videatur. Liv. Longe plurimos captivos ante currum duxit.
Longe secus. Cic. de Amicit. 22. Quod si ita esset, ut quisque valetudinis minimum in se esse arbitraretur, ita ad amicitiam esset aptissimus: quod longe secus est.
Antecellere ceteris longe. Cic. 6. Verr. 118.
Anteire longe. Plaut. Bacch. 5. 1. 1.
Quicunque ubi ubi sunt, qui fuere, quique futuri sunt posthac
Stulti, stolidi, fatui, fungi, bardi, blenni, buccones,
Solus ego omnes longe antideo stultitia & moribus indoctis.
Anteponere longe. Cic. 5. Tusc. 12. Cujus ego judicium, pace tua dixerim, longe antepono tuo.
Dissentire longe. Cic. de Amicit. 32. Ab his qui pecudum ritu ad voluptatem omnia referunt, longe dissentimus. i. e. Nullo pacto cum eis sentimus.
Errat longe. Ter. Adelph. 1. 1. 40.

Et

Et errat longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse aut stabilius,
Vi quod fit, quam illud quod amicitia adjungitur.

Præcedere longe. Quintil. lib. 10. cap. 1.
Præstare longe. Lucret. lib. 5. 1178.
Præstat aut superat longe multumque. Cic. 5. de Fin. 40. Quum longe multumque præstet mens atque ratio.
Remotus longe ab ambitione. Plin. Epist. 110. Sicut est ab omni ambitione longe remotus.
Remotus e vulgo longe lateque. Hor. 1. Serm. 6. 18.
Longe illis nauticæ artes. i. e. Nauticæ artes nihil illis profuerunt. Flor. 2. 2. 8. Sic Idem 2. 6. 34. Virg. 12. Æn. 52. & Ovid. 8. Met. 415.
Compar. [πόῤῥωτέρω, ἀπώτερω] de loco & tempore dicitur. Plaut. Trinum. 3. 2. 95. Idem Cistel. 2. 3. 37.
Avecta est, inquit, peregre hinc habitatum longius. In edit. Gronov. non additur Longius.
Abesse longius. h. e. Diutius. Ter. Heaut. 5. 2. 31.
Abesse longius, & de brevi tempore dicitur. Cæs. 3. Bell. Gall. cap. 18. Neque longius abesse, quin proxima nocte Sabinus clam ex castris exercitum educat. [Addita nempe negativa.
Abire longius. Ter. Eun. 4. 3. 20.
Currere longius. Cic. 2. de Fin.
Curare longius. Tacit. 3. Hist. 15. Exploratores, ut mos est, longius curabant.
Discedere longius a naturæ constantia. Cic. 4. Tusc.
Ire longius. Lucret. lib. 4. 207.
Procedunt longius iræ. Virg. 5. Æn. 461.
Provehi longius. Quintil. in proœm. lib. 4.
Provectus longius in amicitia. Cic. de Amicit. 34. Quod si qui longius in amicitia provecti essent, tamen semper labefactari, si in honoris contentionem incidissent.
Recedunt longius a stabulis. Virg. 4. Georg. 192.
Superl. de loco & tempore etiam dicitur. Liv. 1. 18. extr. Signum contra, quo longissime conspectum oculi ferebant, animo finivit.
Abest longissime a vero. Cic. 4. Acad. 36.
Abhorret longissime mea ratio voluntasque ab hoc facto. Cic. 4. Verr. 10.
Comprehendere longissime disjuncta. Cic. in Pison. 3.
Memini longissime. Plaut. Men. 5. 9. 52.
Quid longissime meministi, dic mihi, in patria tua?
Patet longissime ab Occasu. Plin. 2. 8. pr. Pars nostra terrarum, de qua memoro, ambienti, ut dictum est, Oceano velut innatans, longissime ab Ortu & Occasu patet, &c.
Longissime, pro Longum est. Plaut. Stich. 4. 1. 24.
— quid tu, quam dudum in portum venis
Huc? r. longissime.

LONGŬLUS, a, um. Adj. dimin. [ὑπόμακρος] Cic. 16. Att. 13. Longulum sane iter, & via inepta. V. not. Græv.

LONGŬLE, Adv. dimin. a Longe. Plaut. Rud. 1. 5. 8.
Illico hinc imus haud longule ex hoc loco. Idem Men. prol. 64.
Nam rus ut ibat, forte & multum pluerat,
Ingressus fluvium rapidum ab urbe haud longule.
Dissita longule, Quibus opponuntur, Proxime assita. Apul. Flor. 1. pr. adde Ter. Heaut. 2. 2. 10.

LONGIUSCŬLUS, a, um. [ὑπομακρότερος] aliud Adj. dimin. a comparativo Longius. Cic. pro Arch. 25. Quod epigramma in eum fecisset tantummodo alternis versibus longiusculis.

LONGIUSCŬLE, Adv. Sidon. 8. Epist. 11.

LONGITŪDO, inis. f. [μῆκος, μακρότης] denom. notam habet significationem. Plin. lib. 11. cap. 25. Intelligi autem gracilitate & longitudine.
Itineris longitudo. Cic. 9. Philipp. 2. Non longitudo itineris, non asperitas viarum, non morbus ingravescens retardavit.
Orationis longitudo. Cic. Partit. 59.
Longitudo, de tempore. Ter. Heaut. 5. 2. 10.
Ubi te vidi animo esse omisso, & suavia in præsentia
Quæ essent, prima habere, neque consulere in longitudinem,
Cepi rationem, ut neque egeres, neque ut hæc posses perdere.
At Cic. dicit potius Longinquitas. H. St.
Diei longitudo. Cic. 3. de Legib. 30.
Noctis longitudo. Cic. 7. Verr. 26. Ita dici brevitas, conviviis: noctis longitudo stupris & flagitiis conterebatur.
Immodica longitudo. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Nimia longitudo. Jul. Cap. in fine vitæ Pertinacis. Quam (epistolam) ego inseri ob nimiam longitudinem nolui. Sed idem dicit Longitudinem, non addens Nimiam in fino vitæ Gordianorum, Sed ne ego, qui longitudinem librorum fugi, &c. H. St.
Loci longitudo apud Geographos est Distantia graduum in Æquatore a primo meridiano, unde apparet, an locus sit, altero orientalior, vel occidentalior.

LONGITIA, æ. f. Idem. Innocent. de Casis liter. p. 230. Edit. Gœs. Sub se in campo limes excorrit extremus in longitia alienum est &c. [Nisi hic In longitia, est ἐν τῇ ἐσχατιᾷ. i. e. In ultimo angulo, seu confinio.

LONGĬTER, pro Longe, Adv. antiq. Lucil.
Non (ut opinor) id a lecto jam longiter acti. Ex Nonio 11. 49.
Usus est & Lucretius lib. 5. 133. & 3. 682.

LONGINQUUS, a, um. Adj. [ἀπώτερος] Remotum, distans.
Arva longinqua. Hor. 1. Epist. 8. 6.
Bella longinqua, opponit Finitimis Justin. 1. 1. Sed longinqua, non finitima bella gerebant.
Montes longinquos respicit. i. e. Remotos. Plin. 2. Epist. 17.
Orbis longinquus. Ovid. 3. Trist. 1. 26.
Longinquo referam lassus ab orbe pedem.
Spes non longinqua. Stat. 2. Silv. 1. 52.
Vestitas longinqua. Virg. 3. Æn. 415.
Ex longinquo venire. Plin. lib. 10. cap. 42. Minor nobilitas, quia non ex longinquo venit: sed expressior loquacitas certo generi picarum est.
E longinquo multa annuntiare. Plin. lib. 7. cap. 52. Reperimus inter exempla, Hermotimi Clazomenii animam relicto corpore errare solitam, vagamque e longinquo multa annuntiare, quæ nisi a præsenti nosci non possent.
Longinquum amanti istuc: h. e. Dic nimis exspectandum. Plaut. Merc. 5. 2. 55. Cont. Longum est in LONGUS.

Loqui longinquum, h. e. Diutius. Plaut. Merc. 3. 4. 23.
In longinquo absens. Paulus in l. Quum servus. in principio. D. de leg. 1.
En lointain pays.
Longinqui, Qui longe absunt. Cic. 15. Fam. 17. Non dubito quin præsentes censeant: nos quidem longinqui, & a te ipso missi in ultimas gentes.
Longinquus, Diuturnus. Cic. de Senect. 85. Quem ego meum casum fortiter ferre visus sum: non quod æquo animo ferrem, sed me ipse consolabar, existimans non longinquum inter nos digressum & discessum fore.
Ævum longinquum. Lucret. lib. 2. 68.
Bellis longinquis obruti. Plin. lib. 7. cap. 54. Catul. Argon. 62. 345.
Morbus longinquus. Liv. 1. 31. Donec ipse quoque longinquo morbo est implicitus.
Oppugnatio longinqua. Cæs. 3. Bell. Civil. 80.
Longinquus, Longus. Fornax longinqua, pro Longa. Plin. lib. 9. cap. 38. Ac modico vapore torreri, & ideo longinquæ fornacis cuniculo.
Itinera longinqua acturi Sarmatæ, &c. Plin. lib. 8. cap. 42.
Linea longinqua, pro Longa. Plin. lib. 9. cap. 17. Longinqua linea per os ad branchias religata.
Sermo longinquus: cui Brevis opponitur. Plaut. Milit. 4. 2. 29.
Vita longinqua. Plaut. Milit. 3. 1. 133.

LONGINQUE, Adv. pro Longe. Accius Andromache, apud Non. 11. 49.
Hæc malos annos multosque longinque a domo bellum gerentes, &c.
Compar. Gell. 1. 22. Superfit dixit, pro longinquius diutiusque adsit.

LONGINQUĬTAS, ātis. f. Ipsa distantia locorum. Cic. 2. Fam. 8. Propter longinquitatem & propter latrocinia tardissime omnia perferuntur.
Locorum omnia longinquitate commoveri. Cic. pro Lege Manil. 23.
De tempore, ut Navigandi longinquitas. Plin. lib. 31. cap. 6.
Ætatis longinquitas. Ter. Hec. 4. 2. 20. h. e. Diuturnitas.
Temporis longinquitas. Cæs. 1. Bell. Civil. 29. Cic. 2. de Fin. 188. Qui autem voluptate vitam effici beatam putabit, qui sibi is conveniet, si negabit voluptatem crescere longinquitate? Idem 5. Tusc. 117.
Pro Longitudine posuit Gell. 1. 1. Quanta longinquitas corporis ei mensuræ conveniret.

LONGINQUO, āre. Claud. Mamert. 1. 1. Deum a se longinquare. Adde Tertull. de Pudicit. cap. 8.

LONGISCO, [μακρύνομαι] ĕre. Longum fieri, vel Frangere. Ennius lib. 17.
— neque corpora firma
Longiscunt quicquam. Idem,
Cum sola est eadem faciont longiscere longe. Nonius, 2. 506.

LONGO, āre. Longum facere. Fortunat.
Tempore longatur, sed variatur amor.

LONGÆVUS, a, um. Adj. [μακραίων, ἐτειὸς, μακρόβιος] Quod est longi ævi. De hujus vocis significatione disputatio est apud Gell. 2. 16. Virg. 6. Æn. 764.
Quem tibi longævo serum Lavinia conjunx
Educet silvis.
Caput longævum. Propert. lib. 4. 1. 52.
Capilli longævi. Martial. lib. 14. 27.
Si mutare paras longævos, cana, capillos:
Accipe Mattiacas, (quo tibi calva?) pilas.
Nutrix longæva. Ovid. 1. Epist. 103.
Parens longævus. Virg. 3. Æn. 169.
Senecta longæva. Propert. lib. 2. 13. 47.
Senes longævi. Virg. 5. Æn. 715.
Vetustas longæva. Martial. lib. 1. 5.

LONGÆVĬTAS, ātis. f. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 5. Nam non minus edacitatis habent, quam de longævitate eorum opinio fabulatur. De corvis & cornicibus loquitur.

LONGĂNĬMUS, a, um. Adj. [μακρόθυμος Gl. L. Gr.] Tardus ad iram, remissior in ulciscendo. Vox frequens apud Theologos. V. Isidor. 10. lit. L.

LONGANIMĬTAS, ātis. f. [μακροθυμία] Passim apud eosdem. V. Vulg. Interp. Gal. 5. 22. & 2. Rom. 4.

LONGANIMĬTER, Adv. [μακροθύμως] Vulg. Interp. Hebr. 6. 15. Fulgent. Epist. ad Venant. Pressuras longanimiter tolerare.

LONGIPES, ĕdis. [μακρόπους] Plin. lib. 30. cap. 4. Buprestis animal est rarum in Italia, simillimum scarabeo longipedi. i. e. Longos pedes habenti.

LONGITRORSUS, Adv. Festus, Longitrorsus sic dicitur, sicut Dextrorsus, Sinistrorsus.

LONGŪRIO, ōnis. m. [ἐπιμήκης] i. e. Longus. Varro Tripbalo, apud Non. 2. 484. Ego nihil narro, adeo hic ita curat qui ante me est ociso qui longurio. Antiquum.

LONGŬRIUS, I. m. [χάραξ] Pertica longior, quæ sepibus hortorum vel etiam bellicis trajici solebat ad eas confirmandas. Varro de R. R. lib. 2. cap. 7. Itaque in stabulis ab humore prohibere oportet humum, clausa habere ostia ac fenestras, & inter singulas a præsepibus interjicere longurios, qui eas discernant, ne inter se pugnare possint. Cæs. 7. Bell. Gall. 84. A castris longurios, musculos, falces, reliquaque, quæ eruptionis causa paraverat, profert. Ibid. 4. cap. 17. Hæc directa materia injecta contexebantur, ac longuriis, cratibusque consternebantur.

L O P

LŎPAS, ădis. f. [λεπάς] Genus conchæ marinæ. Plaut. Rud. 2. 1. 8.
Echinos, lopadas, ostreas, balanos captamus, conchas. Al. Lepadas. Hinc

LŎPĀDŪSA, æ. f. [Λοπαδοῦσσα] Africæ opposita e regione Thapsi oppidi insula. Meminit Plin. 5. 7. Strab. lib. 17. a Patellis ostreorum genere dicta, quasi Patellaria. Sunt qui Lepadusa scribunt.

L O Q

LŎQUOR, [λαλέω, αὐδάω, μυθέω, φθέγγομαι] lŏqui. dep. Varr. lib. 5. de L. L. 7. Loqui ab loco dictum: quod qui primo dicitur fari, & vocabula, & reliqua verba dicit, ante quam suo quidque loco (ea) dicere potest. Et paulo post, Igitur is loquitur, qui suo loco quodque verbum sciens ponit.
Loqui & Dicere aliquando synonyma. Cic. 9. Fam. 22. Quum loquimur terni, nihil flagitii dicimus. Plaut. Men. 2. 2. 47.
Tibi & parasito & mulieri? M. quas mulieres,
Quos tu parasitos loquere?
Accuratius loqui. Quintil. lib. 3. cap. 2.

Digitized by Google

oluntatem, Dicere quod placeat alteri. Cic. in Parad. 5. segm.
Loquitur ad voluntatem: quicquid denuntiatum sit, facit: ads, assidet, muneratur. Idem de Amicit. 91. Quamvis multis ... est hoc vitium notandum levium hominum atque fallacium, ... ntatem loquentium omnia, nihil ad veritatem.
... d voluptatem: h. e. Voluptatem suo sermone audientibus afferre. in Quint. 91. Fatetur se non belle dicere, non ad voluptatem posse. Legitur in emendatis codicibus, Voluntatem.
... o Voluptatem puto melius, ut ... H. St. cum Ste... io facit Lambinus, repugnante Passeratio. V. not. ad loc.
... re rem ipsam loqui. Ter. And. 1. 2. 31.
Ita aperte ipsam rem modo loquutus, nihil circuitione usus es.
... uid loqui inter se. Cic. 3. de Fin. 9. Sæpiusque ista loquemur inter ..., acemusque communiter.
... ud aliquem loqui turpiter. Cic. 2. de Fin. 74. Mene ergo & Triarium ... egnos existimas, apud quos turpiter loquare?
... perrime loqui de aliquo. Cic. 2 Att. 22. Sed postea tamen ille non destitit de nobis asperrime loqui.
... udita sit mihi fas loqui. Virg. 6 Æn. 266.
Cetera mitte loqui. Hor. Epod. 13. 10.
Citra reprehensionem loqui. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Commode loqui. V. COMMODUS.
Commodum loqui. Plaut. Trinum. 5. 2. 12. V. ORDIOR.
Comprehense loqui. V. COMPREHENDO.
Confidenter loqui. Plaut. Amph. 2. 2. 206.

Mulier es, audacter juras. A. quæ non deliquit, decet
Audacem esse, & confidenter pro se, & proterve loqui.

Confuse loqui. V. CONFUNDO.
Convenienter loqui. V. CONVENIO.
Cum aliquo loqui de re aliqua. Cic. 1. Fam. 2. Ita sum cum illo locutus, ut mihi viderer animum hominis ab omni alia cogitatione ad tuam dignitatem tuendam traducere.
Cum aliquo loqui vehementer. Cic. 8 Fam. 11. Cum Curione vehementer loquutus est. conf. infra Secum loqui.
Cum gravitate loqui. Cic. 9 Att. 11. Illud me præclare admones, quum illum videro, ne nimis indulgenter, & ut cum gravitate potius loquar.
Loqui de. Cic. 10. Att. 4. De ea re non inter nos locuti. Idem de Amicit. 17. Nulla videbatur aptior persona quæ de illa ætate loqueretur, quam ejus qui, &c.
De magnis rebus loqui. Lucret. lib. 4. 1012.
Deliramenta loqui. Plaut. Amph. 2. 2. 64.
Dulce loqui. Hor. 1. Epist. 7. 27.
Efficaciter minus loqui. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Emendate loqui. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Ex navibus loqui. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 15. Loquuntur ambo ex navibus cum M. Acilio & Statio Murco legatis.
Facta, infecta loqui. Stat. 3 Theb. 430.
Falla loqui. Ovid. 14 Epist. 45.
Familiariter loqui cum aliquo. Plaut. Aulul. 2. 1. 15.
Ficta loqui. Ovid. 1. Met. 771.
Fronte porrectiore loqui. h. e. Audacter. Plaut. Casin. 2. 4. 3.
Furtum loqui liquid. Ovid. 17 Epist. adt.
Haud ignota loquor. Virg. 2. Æn. 91.
Impensius loqui. Senec. de Benefic. lib. 6. cap. 24.
Impune loqui. V. in dictione Abditum, in ABDO.
In eandem sententiam, vel rationem, loqui: h. e. Tantundem dicere. Cæs. 1 Bell. Civil. cap. 1. In eandem sententiam loquitur Scipio, Pompeio esse in animo Reip. non deesse, si Senatus sequatur. Cic. 3. Verr. 88. Hæc quum omnes sentirent, & quum in eam rationem, pro suo quisque sensu, ac dolore, loqueretur, &c.
Inconstanter loqui. V. INCONSTANS.
Inductum & quasi devium loqui. V. INDUCO.
Inter se loqui. Cic. 5 Att. 1. Ex quo ego veni ad ea quæ fueramus ego & tu inter nos de sorore in Tusculano locuti. V. INTER.
Lapides loqueris, Duro sermone uteris. Plaut. Aulul. 2. 1. 30.
Latine loqui. Cic. 5. Verr. 164. Latine me scitote, non accusatorie loqui. V. LATINUS.
Latine, & Grammatice loqui, differunt. Quintil. lib. 1. cap. 6. Mihi non invenuste dici videtur, aliud esse Latine, aliud Grammatice loqui.
Laute loqui. Plaut. Mil. 4. 2. 11. Quia enim loquitur laute, & minime sordide.
Lepide loqui. Plaut. Milit. 3. 1. 61.

Quis homo sit magis meus, quam tu es? PL. loquere lepide & commode.

Libere loqui. V. LIBER.
Lingua loqui. Plaut. Truc. 2. 1. 16.

— male corde consultare,
Bene loqui lingua

Longinquum loqui. V. LONGUS.
Magnifice loqui. V. MAGNUS.
Magnifice magna loqui. Tibul. lib. 2. 6. 11.
Magnum loqui, nitique cothurno. Hor. de Arte Poet. 280.
Maleloqui absenti: i. e. Detrahere absenti. Ter. Phorm. 2. 3. 25.

Pergin' hero absenti male loqui, impurissime? V. MALUS.

Male loqui mandata. i. e. Partes in scena agere. Horat. de Arte Poet. 104.
Mature loqui & graviter. Plin. 4. Epist. 2 pr. Commendabit actionem, quod tanquam homo Romanus, & bonus civis, in negotio suo, mature & graviter loquebatur.
Mente simulata loqui. Virg. 4. Æn. 105.
Mirabiliter de te loquuntur & sentiunt. Cic. 4 Fam. 13.
Mollius de peccato suo loqui. Quintil. lib. 4 cap. 2. Servi nostri de peccatis suis mollius loquuntur.
Monstra ac portenta loqui. Lucret. 4. 594.
Non est quod multa loquamur. Hor. 1 Epist. 1. 30.
Nec recte loqui, est maledicere. Plaut. Bacch. 4. 4. 81.

Chrysalus mihi usque quaque loquitur, nec recte, pater. Sic, Nec recte dicere, usurpatur in Asinaria. (5. 3. 3.) Turnebus. Subscribit Taubm.

Nomen tuum loquere mihi. h. e. Dic, effer. Plaut. Men. 5. 9. 7.
Optata loqui. V. OPTO.
Ore rotundo loqui, Polite, perfecteque. Hor. de Arte Poet. 324.

Omnes simul uno ore loquuntur. Ovid. 12. Met. 641.
Ore duarum & viginti gentium loqui. Auctor de Viris Illust. cap. 76 pr. Mithridates rex Ponti, oriundus a septem Persis, magna vi animi & corporis, ut sexjuges equos regeret, duarum & viginti gentium ore loqueretur.
Ore muto nititur loqui. Ovid. 2. Fast. 614.
Otiose loqui. V. OTIUM.
Paucula loqui. Ter. Heaut. 4. 6. 24.

Quod imperabit facito: loquitor paucula.

Plane & diserte loqui. Plaut. Amph. 2. 1. 31.

Satin' hoc plane? Satin' diserte here nunc videor tibi loquutus esse?

Prælia loqui. 4 Carm. 15. 1.
Pro aliquo loqui. Cic. 8. Fam. 6. Pro Cæsare loqui cœpit.
Pro re pauca loquar. Virg. 4. Æn. 337.
Rem aliquam loqui, pro De aliqua re. Senec. Epist. 91. Virg. 6. Ecl. 74.

Quid loquar? aut Scyllam Nisi, &c. At apud Martial. lib. 5. 48.
Theatra loquens, & gradus, & edicta, &c. i. e. Jactas.

Secreto loqui cum aliquo. Horat. 1. Serm. 9. 67.
Secum loqui. Plaut. Mostel. 2. 2. 80. Quid tute tecum loquere? Cic. pro Quint. 53. Ne hæc quidem tecum loquutus es. V. supra Cum aliquo loqui.
Securius inter cœnam loqui de aliquo. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Submisse loqui. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Superba loqui. Propert. lib. 1. 10. 22.
Verba fortia loqui. Ovid. ad Liv. 10.
Verba loquor socianda chordis. Hor. 4. Carm. 9. 4.
Vitiose loqui. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Voce supplice loqui. Ovid. 4. de Pont. 6. 10.
Ossa loqui vates. Virg. 6. Æn. 125.
Scientia loquendi, Usus loquendi, Vide LOQUENDI. H. St.
Loqui & Dicere. Cic. in Brut. Scipio collega meus mihi sane bene & loqui videtur & dicere. Hic docet Loqui & Dicere non idem esse. Nam disputandi ratio & loquendi, Dialecticorum est: Oratorum autem, dicendi & ornandi, ut ait Cic. in Orat. de Rhetorica & Dialectica verba faciens: Ut hoc videlicet differant inter se, quod hæc ratio dicendi latior sit, illa loquendi contractior. Sensus est: Ratio dicendi, quæ Rhetorica est, late copioseque differit: ratio vero loquendi seu disputandi, breviter contracteque rem agit. hæc autem est Dialectica. Verba ejus sunt, 113. Aliud videtur oratio esse, aliud disputatio: nec idem loqui esse, quod dicere: attamen utrumque in differendo est. Disputandi ratio & loquendi Dialecticorum sit, Oratorum autem dicendi & ornandi. Sensus est: Loqui est, quomodocunque verba facere: Dicere vero, polite & ornate. Sed tamen utrumque, sive quis oratione utatur, sive disputatione, sive loquatur, sive dicat, in differendo versatur. Est enim Differere verbum commune, tam ad Rhetores quam ad Dialecticos pertinens. Nam Dialectica, Ratio differendi Latine vocatur: & qui dicendo valent, Diserti appellantur.
Loquier, pro Loqui. Cic. 12. Att. 32. pr. Publia ad me scripsit, matrem suam cum Publilio loquier, ad me cum illo venturam, & se una si ego paterer. Vetustus codex habet Loqueretur. Al. Cum Publilio loqueretur. V. not.
Loquuntur hoc palam. Cic. 5. Verr. 113. Hoc quum palam decumani tota provincia loquerentur, &c.
Loquuntur vulgo, suppositum, &c. h. e. Vulgo circumfertur. Cic. 7. Verr. 74. Quum vulgo loquerentur, suppositum in ejus locum quem pro illo probare vellent, &c.
Loquuntur annales, Loquuntur historiæ. h. e. Referunt, commemorant. Cic. pro Domo, 86. Ut annales populi Rom. & monumenta vetustatis loquuntur. Idem 4 Acad. 5. Ego autem quum Græcas litteras M. Catonem in senectute didicisse acceperim: P. autem Africani historiæ loquuntur in legatione illa nobili, &c.
Loquitur res ipsa: Apertissima est, & sermone non eget. Cic. 3 Att. 1. extr. Pluribus verbis tecum agerem, nisi pro me apud te res ipsa loqueretur.
Conclusio ipsa loquitur nihil percipi posse. Cic. 4. Acad. 67.
Loquitur fama, Celebrat. Martial. lib. 1. 2.
Digni cum voce locuti. Tibul. 3. 4. 41.
Hæc quidem mera scelera loquontur. Cic. 9 Att. 14. conf. Rem loqui.
Loquendi, loquendo, loquendum. [Greek] ut,
Complexus, seriesque loquendi. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Finem dedit ore loquendi. Virg. 6. Æn. 76.
Forma loquendi. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Lex, & observatio loquendi. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Ratio loquendi. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Scientia, V. Usus, paulo post.
Studium immane loquendi. Ovid. 5. Met. 678.
Vices loquendi. Ovid. 2. de Pont. 10. 35.
Vires loquendi habere. Ovid. 2. Fast. 797.
Usus. Cic. in Orat. Usum loquendi populo concessi, scientiam mihi reservavi. H. St. Exstant 160. segm.
Valet loquendo. Ovid. 13. Met. 12.
Consumere tempora loquendo. Ovid. 5. Trist. 13. 27.
LOQUENDUS, Partic. [Greek] Martial. lib. 5. 26.

Quem chartis famæque damus populisque loquendum.

LOQUENS, entis. Partic. [Greek] Cic. 3. de Legib. 2. Vereque dici potest, magistratum, legem esse loquentem: legem autem, mutum magistratum. Plaut. Rud. 4. 4. 70.

Eo tacent, quod tacita bona est mulier semper, quam loquens.

Omnia magna loquens. Hor. 1. Serm. 3. 13.
Perpauca loquens. Hor. 1. Serm. 4. 18.

Di bene fecerunt, inopis me, quodque pusilli
Finxerunt animi, raro & perpauca loquentis.

Verba violenta loquens. Ovid. 3. Met. 717.
Voce sonora loquens. Catul. ad Januam 65. 41.
Inducere aliquem loquentem. V. INDUCO.
Chordæ loquentes. Lucret. lib. 4. 978.
Lex loquens. Cic. 3. de Legib. 2.
Supercilio pene loquente signa dare. Ovid. 17 Epist. 81.
Verba superciliis sine voce loquentia dicam. Ovid. 1. Amor. 4. 19.

Loquentia, æ. f. [λαλία] in compositione duntaxat usurpatur, ut Breviloquentia, Multiloquentia, Blandiloquentia, & si qua alia sunt hujusmodi. Quamvis Valerius Probus Grammaticus illustris illud Salustianum Catil. cap. 5. sic legendum, & sic ab eo relictum affirmare solitus sit, Satis loquentiæ, sapientiæ parum. quod loquentia novatori verborum Salustio maxime congrueret, eloquentia cum insipientia, minime conveniret. Hæc Perottus ex Gell. lib. 1. cap. 15. [Quam lectionem & Cortius secutus est, repugnantibus licet codd. præter unum, omnibus. Ego vero nunquam mihi persuadere potui Sallustium sic reliquisse, quia, cum Loquentia sine dubio in vitio ponatur, destruitur antithesis in propositione adversativa, nisi Eloquentiæ legeris; ita ut ex duobus bonis alterum quidem largiatur scriptor Catilinæ, alterum non item. Accedit hoc, quod ipsemet Sallustius Catilinæ testimonium eloquentiæ tribuit, dum plane disertum facit in orationibus, quas ei attribuit. Fuit hæc quoque industriæ laus in Adumbratis illis virtutum signis, quæ in hoc monstro agnoscit Cic. in oratione pro M. Cœlio 12. Denique boni potius, quam vitii mentionem ipsa particula Satis omnino flagitat. Sic de Sempronia cap. 25. pr. Genere atque forma, viro, liberis, satis fortunata. Plura exempla V. apud ipsum Stephanum & Torsellinum in hac Particula. Aliud est eloquentia, aliud loquentia. Plin. 5. Epist. 20. Itaque Julius Candidus non invenuste solet dicere, aliud esse eloquentiam, aliud loquentiam. Et paulo post, Hæc vero quam Candidus loquentiam appellat, multis atque etiam impudentissimo cuique maxime contingit.

Locutus, sive **Loquutus**, a, um. Partic. [φθεγξάμενος] ut, Dicenda, tacenda locutus. Hor. 1. Epist. 7. 72.
Mirifice sperabat se esse locutum. Catull. de Arrio, 82. 3.
Lingua titubante furtim locutus. Ovid. 3. Trist. 1. 22.
Ore sic locuta est. Virg. 1. Æn. 618.
Ore blando locutus. Valer. 8. Argon. 36.
Voce demissa locuta est. Virg. 3. Æn. 320.
Voce tristi locutus. Ovid. 7. Met. 517.

Locutio, sive **Loquutio**, ōnis. f. [φράσις] Sermo, sive verbum. Cic. 1. Offic. 146. Ex mæstitia, ex hilaritate, ex risu, ex locutione. Idem de Clar. Orat. 258. Solum quidem, inquit ille, & quasi fundamentum oratoris vides locutionem emendatam & Latinam. Quintil. lib. 1. cap. 10. Quid enim tam necessarium, quam certa locutio?
Procax locutio. Catul. in Epithal. Jul. 59. 127.
Recta locutio. Quintil. lib. 8. cap. 6.

Locutus, ûs. m. Apol. 2. Florid. sub fin. p. 352. Elmenh. Passis versibus, soluto locutu, libera oratione.

Locutor, sive **Loquutor**, ōris. m. [λάλος] Qui nimium loquitur. Gell. lib. 1. cap. 15. Qui sunt leves & futiles & importuni loquutores.

Locutulaus, a, um. Alcimus 5. 148.
Secta locutuleis fundet succumbere ramis. &

Locutuleius, i. m. [ἀθυρόγλωσσος] Linguax, lingua prodigus & infrenis. Gell. lib. 1. cap. 15. Neque minus insigniter veteres quoque nostri hoc genus homines in verba provectos, locutuleios, & blaterones, & linguaces dixerunt.

Locutius, i. m. Deus apud Romanos. V. AIUS.

Loquax, ācis. Adj. [λάλος, πολύλογος] loquacior, loquacissimus. Verbosus, garrulus. Cic. in Parad. 5. segm. 3. Adolescentibus paulo loquacioribus est serviendum.
Loquax & Mutus, contraria. Cic. 2. de Orat. 160. Istam autem totam dimittamus, quæ in excogitandis argumentis muta nimium est, in judicandis nimium loquax. De Dialectica.
Nuto, manibusque loquax. Claud. Cons. Mall. Theod. 313.
Avis loquax. Ovid. 3. Trist. 12. 8.
Epistola loquax, Verbosior & longior. Cic. 4. Att. 19.
Fama loquax. Ovid. 9. Met. 157.
Lymphæ loquaces. Hor. 3. Carm. 13. 15.
Nutus loquaces. Tibul. lib. 1. 2. 22.
Oculi loquaces. Tibul. lib. 2. 6. 43.
Ranæ loquaces. Virg. 3. Georg. 431.
Senectus loquax. Cic. de Senect. 55.
Vultus loquax. Ovid. 2. Amor. 4. 17.

Loquaculus, a, um. Adj. [λαλίστερος] Lucret. lib. 4. 1158.
At flagrans odiosa, loquacula, Lampadium fit.

Loquacitas, ātis. f. [ἀδολεσχία, ἀπολογία] Stulta & inanis copia loquendi. Cic. 7. Att. 13. Loquacitati ignosces, quæ & me levat ad te quidem scribentem, & elicit tuas litteras. Idem 1. de Orat. 105. Gerendus est tibi mos adolescentibus, Crasse: qui non Græci alicujus quotidianam loquacitatem sine usu, neque ex scholis cantilenam requirunt; sed &c.
Contererere loquacitatem vultu. V. CONTERERO.
Inhibere loquacitatem immodicam. Plin. lib. 28 cap. 8.
Pro Facundia posuit Sidon. Carm. 24.
Eja Calliope, nitente palma,
Da sacri laticis loquacitatem,
Quem fodit pede Pegasus volanti.

Loquaciter, Adv. [πολυλόγως] Cic. pro Muren. 26. Quid huic tam loquaciter litigioso responderet ille, unde petebatur, non habebat.
Scribetur tibi forma loquaciter. Hor. 1. Epist. 16. 4.

Loquacito, āre. Garrire. apud Hieron.

Loquela, æ. f. [λόγος, λαλία] Cic. 4. de Fin. 68. Ex ea difficultate illæ fallaces loquelæ, ut ait Accius, malitiæ natæ sunt. Sic Aldus edidit, sic & MSS. Pall. Quædam exemplaria legunt, Fallaciloquæ, quod Lambinus arripuit. Nonius 2. 354. Fallaciloquentiæ, quem Victorius sequitur.
Blanda atque infracta nutricis loquela. Lucret. lib. 5. 231.
Commodare loquelam. V. COMMODO.
Fundere suaves ex ore loquelas. Lucret. lib. 1. 40.
Gaudet Venus verbosa loquela. Catul. In Camerium, 53. 30.

Loquelaris, e. Adj. Isidor. 1. 12. Præpositiones loquelares dicuntur, quia loquelis, id est verbis semper cohærent, nec aliquid valent solæ positæ.

Loquitor, [λαλέω] āri. frequent. deponens. Plaut. Bacch. 4. 7. 5.
Eho tu, loquitatusne es gnato meo male
Per sermonem, quia mihi id aurum reddidit? Et Apul. in Florid. lib. 2. p. 352. Elmenh. Hoc erat primum sapientiæ rudimentum, meditari condiscere, loquitari dediscere.

L O R

Lōra, vel **Lūra**, æ. f. Uter est. Ausonius Perioch. 8. Odyss. Socii que ejus opes aliquas in lora inesse existimantes. De Sociis Ulixis. Quo verbo quidam offensi, In scorto, subjiciunt: sed hanc dictionem retinendam esse Turnebus probat, 10. 11.

Lōra, æ. f. [δευτερίας οἶνος] quid significet, declarat Varro de R. R. lib. 1. cap. 54. Quum desiit sub prelo fluere, quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt: & rursus, quum expressum, circumcisium appellant: ac seorsum, quod expressum est, servant: quod resipit ferrum. Expressi acinorum folliculi in dolia conjiciuntur, eoque aqua additur: ea vocatur lora, quod lota acina, ac pro vino operariis datur hieme. Columel. lib. 12. cap. 40. Plin. lib. 14. cap. 10. Non possunt jure dici vina, quæ Græci deuterias appellant, Cato & nos Loram, maceratis aqua vinaceis. Sed tamen inter vina operaria numerantur. Tria eorum genera: decima parte aquæ addita quæ musti expressa sit, & illa nocte & die madefactis vinaceis, rursusque prelo subjectis. Alterum quomodo Græci factitavere, tertia parte ejus quod expressum sit addita aquæ, expressoque decocto ad tertias partes. Tertium est fæcibus vini expressum: quod fæcatum Cato appellat. Nulli ea his plus quam anno usus.
Lorea a Catone vocatur, lib. de R. R. cap. 25. Indidem si volet, lavito paululum, & lorea erit familiæ, quod bibat.

Loramentum, **Lorarius**, **Loreus**. V. LORUM.

Lorīca, æ. f. [θώραξ] a Loro; dicitur Munimentum corporis, quale in imperatorum antiquissimis statuis videmus. In universum dicitur Cujuscunque rei tutela, & protectio, & munimentum, ut ait Budæus. Liv. 5. 38. extr. Multosque imperitos nandi, aut invalidos, graves loricis, aliisque tegminibus, hausere gurgites. Cic. pro Muren. 52. Descendi in campum cum firmissimo præsidio fortissimorum virorum, & cum illa lata insignique lorica, non quæ me tegeret; etenim sciebam Catilinam non latus aut ventrem, sed caput & collum solere petere. Ovid. 3. Met. 63.
Loricæque modo squamis defensus, & atræ
Duritia pellis, validos cute reppulit ictus.
Æneæ loricæ & galeæ. Cic. 6. Verr. 97.
Conserta hamis lorica. Virg. 3. Æn. 467.
Linteæ loricæ. Suet. Galb. cap. 19. V. ibi Torrent. & Casaub.
Rigens ex ære lorica. Virg. 8. Æn. 621.
Triplex auro lorica. Virg. 5. Æn. 259.
Ambulare cum lorica. Cic. pro Flacc. 41.
Cælare loricas opere Corinthio. V. OPUS.
Circumdare. Virg. 12. Æn. 88.
— auro squallentem, alboque orichalco
Circumdat humeris loricam.

Lorica, Pars est murorum & structurarum. Vitruv. lib. 2. cap. 8. de lateritiis parietibus. Quum enim in tecto tegulæ fuerint fractæ, aut ventis dejectæ, qua possit ex imbribus aqua perpluere, non patietur lorica testacea lædi laterem, sed projectura coronarum rejiciet extra perpendiculum stillas. Loricam appellat Coronarum projecturam, quæ fit in parietibus ejuscemodi. Curt. lib. 9. cap. 4. extr. Angusta muri corona erat: non pinnæ, sicut alibi, fastigium ejus distinxerant: sed perpetua lorica obducta transitum sepserat. Itaque Rex hærebat magis, quam stabat in margine, clypeo undique incidentia tela propulsans. Loricam appellat Structuram fastigiatam, quæ aquam pluviam utrinque dispellit extra perpendiculum veluti suggrundulis prominentibus. Capitrata hujuscemodi structuræ a structoribus nostris appellantur.
In pavimentis etiam ruderatis Lorica appellatur Corium e marmore tusæ cum calce & arena. Vitruv. lib. 7. cap. 1. Itaque si necessitas coegerit, ut minime vitiosa fiant, sic erit faciendum. Quum coaxatum fuerit, insuper altera coaxatio transversa sternatur: clavisque fixa, duplicem præbeat contignationi loricationem. Deinde ruderi novo tertia pars testæ tusæ admisceatur. Varr. 1. de R. R. cap. 57. Parietes & solum opere tectorio marmorato loricandi. Budæus. Cæs. 5. Bell. Gall. cap 39. Turres contabulantur: pinnæ loricæque ex cratibus attexuntur. V. seq. dict.

Lorīcula, æ. f. dimin.
Lorica, sive Loricula in re militari significat Munimentum, quod obsessores urbium construunt. Nam ultra jactum teli fossam faciunt: eamque vallo, sudibus, & turriculis instruunt: ut erumpentibus e civitate possint obsistere: quod opus Loriculam vocant. Auctor Vegetius de Re Mil. lib 4. cap. 28 ubi tamen membranæ, Loricam præferunt. Cæs. 8. Bell. Gall. 9. Hæc imperat vallo xii pedum muniri, coronisque pro hac ratione ejus altitudinis inædificari, fossam duplicem, pedum quinum denum lateribus directis deprimi, turres crebras excitari in altitudinem trium tabulatorum, pontibus trajectis, constratisque conjungi, quorum frontes viminea loricula munirentur, ut hostis a duplici propugnatorum ordine depelleretur.

Lorico, [θωρακίζω] āre. Lorica induere. Plin. lib. 8. cap. 24. de ichneumone, Mergit se limo sæpius, siccatque sole. Mox ubi pluribus eodem modo se coriis loricavit, in dimicationem pergit.
Parietes loricare, i. e. Calce obducere. Varr. R. R. 1. 24.

Loricātus, a, um. Adj. ex Partic. ut, Loricata statua. [τεθωρακισμένον ἄγαλμα] Liv. 23. 19. Statua ejus indicio fuit Præneste in foro statuta, loricata, amicta toga, velato capite, &c.
Milites loricati. Liv. 35. 48. pr. de copiis Antiochi: Partim loricatos, quos cataphractos vocant, partim sagittis ex equo utentes, &c.

Loricatio, ōnis. f. Actus, quo lorica seu incrustatio ædificio inducitur. Vitruv. 7. 1. Coaxatio clavis fixa præbeat contignationi loricationem.

Loricarius, i. m. Gloss. Gr. Lat. θωρακοποιός, loricarius.

Lorifer, ĕra, ĕrum. Eadem Gloss. θωρακοφόρος, lorifer.

Loripes, V. LORUM.

Lōrum, i. n. [ἱμάς, βοεύς, ῥυτήρ] Græca dictio, λῶρον, Latine Corrigia dicitur.
Lora, Retinacula jumentorum, & habenæ. ut,
Abrupta lora. Ovid. 2. Met. 315.
Colla jugo erumpunt, abruptaque lora relinquunt. al. Excutiunt.
Fluitantia lora. Ovid. 2. de Arte Am. 433. Laxæ & solutæ habenæ.
Rubra lora. Catull. ad Varum, 20. 7.
Undantia lora. Virg. 5. Æn. 146.
Nec sic immissis aurigæ undantia lora
Concussere jugis. h. e. Valde effusa & laxa.
Concute lora per admissas jubas. Ovid. 2. Amor. 16. 49.
Corripe lora manu. Ovid. 2. Met. 145.
Dant lora proni. Virg. 3. Georg. 107.
— illi instant verbere torto,
Et proni dant lora: volat vi fervidus axis.

Digitized by Google

ora. Virg. 2. Æn. 481.
...us equis, curruque hæret resupinus inani
...a tenens tamen.
..., Quodcunque ligamentum dici potest. Gell. lib. 5. cap. 14. Po-
...inquit, videbamus Andiodum & leonem loro tenui revinctum.
...de Arusp. Resp. 23. Puer ille patrimus & matrimus si terram non te-
..., aut thensam, aut lorum omisit.
...it ire loris, Liberum esse. Ovid. 2. de Arte Am. 41.

Dum licet, & loris passim potes ire solutus,
Elige, cui dicas, tu mihi sola places.

..., Corrigiæ, quis noxii cædebantur. Plaut. Epid. 5. 2. 6.

Perii hanem emere lora vidi: aderat ibi una Apœcides. Ter.
...delph. 2. 1. 28.

Nam si molestus pergis esse, jam intro arripiere, atque ibi
Usque ad necem operiere loris. s. loris liber? m. sic erit. Ubi

Donatus, Lora apud veteres Laura dicebantur, a lauru triumphorum, sub qua mos erat captivos vinciri, ducique per pompam. Ideo autem, ut conditionis reminiscantur, loris cæduntur mancipia.
Cædere loris. Cic. 8. Philip. 24. & 13. 26. V. CÆDO.
Variari loris. V. VARIUS.
Uti loris. Hor. 1. Epist. 16. 47.

Nec furtum feci, nec fugi, si mihi dicat
Servus, habes pretium, loris non ureris, aio.

Sensit lora restrictiv laceritis. Hor. 3. Carm. 5. 35.
Lora, dicuntur Corrigiæ quibus lecti & sellæ instruuntur, super quas tomenta vel culcitræ imponuntur. Martial. lib. 2. 57.

Recensque sella linteisque lorisque.

LŌRUS, i. m. Idem. Apul. 3. Met. p. 84. Et cum dicto lorum quempiam sinu suo depromit.
LŌREUS, a, um. Adj. [ἱμάντινος] Plin. lib. 18. cap. 38. Antiqui funibus vittisque loreis ea detrahebant, & vectibus. Cato cap. 33. Loreus funis.
Loreum latus. V. in LATUS.
LŌRĀRIUS, i. m. dicebatur Qui in scenicis fabulis parebat iis qui ludis erant præfecti, & vel vinciebat, vel cædebat quos jussus erat vincire vel cædere. Tortores quoque, Lorarios vocatos legimus. Gell. lib. 10. cap. 3. Itaque il sequebantur magistratus, tanquam in scenicis fabulis, qui dicebantur lorarii.
LŌRĀTUS, a, um. Adj. Virgil. in Moreto, v. 122.

Sub juga parentes cogit lorata juvencos. i. e. Loris vincta.

LŌRĀMENTUM, i. n. [ἱμάς] Ligamentum. Justin. lib. 11. 7. Quum capita loramentorum intra nodos abscondita reperire non posset, violentius oraculo rex usus, gladio loramenta cædit. De nodo Gordii loquitur.
LŌRĬPES, ĕdis. [illegible] Qui pedem in modum lori tortum habet. Juven. 2. Sat. 23.

Loripedem rectus derideat, Æthiopem albus. Plaut. Pœnul. 3. 1. 7.
Nequicquam hos procos mihi elegi, loripedes, tardissimos.

Nec prætextatum rapuit Nero loripedem, nec Strumosum, &c. Juven. 10. Sat. 308.

L O T

LOTIO, V. LAVO.
LŌTIUM, i. n. [οὖρον] a nomine Lotio, onis, dicitur; Urina: a diluendis corporibus sic dicta. Sueton. in Vespas. cap. 23. Reprehendenti filio Tito, quod & urinæ vectigal commentus esset, pecuniam ex prima pensione admovit ad nares, sciscitans, num odore offenderetur? At illo negante, Atqui, inquit, e lotio est.
Lotium utique primam habere brevem docet Valla lib. 1. cap 2. idque contra primitivi naturam. Videtur tamen Catullus produxisse in hoc scazonte ad Egnatium, 37. extr.

Hoc te amplius bibisse prædicet loti. Loti pro Lotii. Sic enim multi legendum putant, non Lotus. [Ego non dubito, quin semper primam longam habeat. Cui sententiæ etiam Borrichius astipulatur, quia sit a Supino Lotum.

Lotium difficilius transbibit. Cato cap. 122.
Suillum lotium. Cato cap. 7.
LŌTIOLENTUS, a, um. Adj. Idem quod Commictilis, apud Non. 2. 109.
LŌTIOLENTE, Adv. dictum veluti Lutulente, a Lotio. Titinnius, Lotiolente flocci fiet, & circulator. Non. 2. 485. Antiquum.
LŌTŎMĒTRA, æ. f. [λωτομήτρα] Genus panis. Plin. lib. 22. cap. 21. Est & lotometra quæ fit ex loto sata: ex cujus semine simili milio fiunt panes in Ægypto a pastoribus, maxime aqua vel lacte subacto.
LOTUS, V. LAVO.
LŌTOS, LŌTUS, & LŌTIS, Idis. f. [Λῶτις] Proprium nomen nymphæ Neptuni filiæ, quæ Priapum a quo adamaretur fugiens, & deorum auxilium implorans, illorum miseratione in arborem sui nominis versa est. Ab hac
LŌTOS vel LŌTUS, i. f. [Λωτός] Arboris nomen, de qua Plin. lib. 13. cap. 17. Eadem Africa qua vergit ad nos, insignem arborem lotum gignit, quam vocant celtin: & ipsam Italiæ familiarem, sed terra mutatam. Præcipua est circa Syrtes atque Nasamones. Magnitudo quæ piro: quanquam Nepos Cornelius brevem tradat. Incisuræ folio crebriores, alioquin ilicis viderentur. Differentiæ plures, eæque maxime fructibus fiunt. Magnitudo huic fabæ, color croci, sed ante maturitatem alius atque alius, sicut in uvis. Nascitur densus in ramis myrti modo, non ut in Italia cerasi. Tam dulcis ibi cibus, ut nomen etiam genti, terræque dederit, nimis hospitali advenarum oblivione patriæ. Ferunt ventris non sentire morbos, qui eum mandant. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere osseus videtur. Vinum quoque exprimitur huic simile mulso, quod ultra denos dies negat durare idem Nepos: baccasque contusas cum alica ad cibos doliis condi. Quin & exercitus pastos eo accepimus, ultro citroque commeantes per Africam. Ligno color niger. Ad tibiarum cantus expetitor. E radice cultellis capulos brevesque alios usus excogitant. Ovid. 10. Met. 96.

Amnicolæque simul salices, & aquatica Lotos.

Lotos etiam, Fructum loti arboris significat. Ovid. 4. de Pont. 10. 18.

Nec degustanti lotos amara fuit.

Lotos, Herba. Plin. lib. 13. cap. 17. Est autem eodem nomine & herba, & in Ægypto caulis in palustrium genere. Recedentibus enim aquis Nili riguis, provenit similis fabæ caule, foliisque densa congerie stipatis, brevioribus tantum, gracilioribusque: cui fructus in capite papaveri similis incisuris, omnique alio modo. Intus grana ceu milium. Incolæ capita in acervis putrefaciunt, mox separant lavando, & siccata tundunt, eoque pane utuntur. Mirum est quod præter hæc traditur, Sole occidente papavera ea comprimi, & integi foliis. Ad ortum autem aperiri donec maturescant, florque qui est candidus, decidat.
Lotos pro Tibia ponitur. Festus. Lotos arboris genus, ex cujus materia frequenter tibiæ fiebant.
Adunca lotos. Ovid. 4. Fast. 190.

Terret, & horrendo lotos adunca sono.

Mygdonia lotos. Sil. 8. 505. V. ibi Heins.
LŌTOPHAGI, orum. m. [λωτοφάγοι] Populi Africæ Minoris. Plin. lib 5. cap. 4. Lotophagorum oram citra Borion in intimo sinu Syrtis majoris statuit: Ptolemæus inter duas Syrtes Ortum versus, ad Cynyphem fluvium. Herodot. lib. 4. ad minorem Syrtim fere, & Gindanes illos, quorum uxores adeo se Venere jactant, locat. Horum nullus Melæ 1. 7 extr. convenit, trans Borion oram eorum statuenti. Strabo certe libro ultimo, ad minorem Syrtim & insulam ejus insignem, cui nomen est Meninx, Lotophagos habitasse, argumentum esse ait monimenta quædam, & Ulyssis aram, & loton arborem suavissimi fructus, a qua his nomen datum est, in ea copiosam. Quam Plinius quoque ab Eratosthene Lotophagiten dictam esse ait. Illius sententiæ suffragatus Silius illo versiculo lib. 3. 318.

Neritia Meninge satos. &c. Ubi de Coaspe Alto Neritiam insulam cognominat, ob Ulyssis in ea memoriam, qui Ithacam patriam habuit, in qua mons Neritos nemorosus & altus Homero ponitur libro Odysseæ nono v. 91. seq. Hospitales Lotophagos & appulsis mites fuisse constat, atque inde tanta eorum laus. Nam ut Strabo ex Eratosthene refert, in his litoribus communis Barbarorum mos hospites pellendi. De his Sil. lib. 3. 310.

Spectari castris, quos succo nobilis arbor,
Et dulci pascit lotos nimis hospita bacca. Nimis hospitam dixit,

quod vescentes, ejus dulcedine adeo capiuntur, ut terram non nisi inviti deserant. Hinc illa Odysseæ lib 9. Homeri de sociis Ulyssis fabula.
LOTURA, LOTUS, a, um. V. LAVO.
LOTUS, i. V. supra LOTUS.
LOXA, æ. f. [Λόξα] Ptolemæo lib. 2. cap. 3. Fluvius Britanniæ. Vulgo *Fyrth.*

L U

LV. Ludus, Ludos, Quinquaginta quinque. LVCAR. Lucaris. LVCR. Lucretia, Lucretius. LVD. APOLL. Ludi Apollinares. LVD. CIRC. Ludi Circenses. LVD. SAEC. Ludi sæculares. LVD. VICT. Ludi victoriæ. LVG. P. S. Lugduni pecunia signata.
LUA, æ. f. Dea quædam apud veteres fuit, a luendo expiandoque nomen sortita, quæ præerat lustrationibus & lustris. Liv. lib. 8. 1. Armorum vis magna tum inter cæsa corpora hostium, tum in castris inventa est. Ea Luæ matri dare se Consul dixit. Annotavit Turnebus.

L U B

LŬBET, lubuit, [ἀρέσκει] impers. per u scripsere veteres: quod tamen per i scribimus. Plaut. Pers. 3. 1. 48.

— at, meo si liceat modo,
Sapienter potius faciam, quam stulte. s. lubet.
v. Lubere per me tibi licere intelligo:
Verum lubere haud lubeat, si liceat mihi. Idem Amph. prol. 128.
Ita versipellem se facit, quando lubet. Ibid 1. 1. 8.
Proinde, ut commodum est & lubet, quicque facias. Idem

Asin. 4. 1. 36.

Deam invocet sibi, quam lubebit, propitiam. Idem Curcul. 1. 2. 39.
— quid est? ecquid lubet? L. R. lubet.
PA. Etiam mihi quoque stimulo fodare lubet te. V. LIBET.

LŬBENS, entis. Partic. [ἀσμένως] Plaut. Cistel. 1. 1. 23.

Lubentique edepol animo factum & fiet a me.

Lubente me facies. Plaut. Stich. 3. 2. 20.

Lubente, me hercle, facies. a. idem ego istuc scio. i. e. quod

barbari dicunt, *Ego sum contentus ut facias.* Idem Truc. 2. 4. 10. Ma lubente facies. Idem Amph. 2. 2. 218. Edepol me lubente facies. Idem Men. 2. 1. 47.

Cape atque serva: me lubente feceris.

Lubentes sunt malo muliebri. Plaut. Cistell. 4. 2. 23.

Non sum scitior, quæ hos rogem, aut quæ fatigem,
Qui semper malo muliebri sunt lubentes. i. e. Delectat eos malum inferre, sive nocere mulieri alicui. V. LIBENS in LIBET.

LUBENTER, LUBENTIA, LUBENTINITAS, LUBIDO, V. LIBET.
LŪBRICUS, a, um. Adj. [ὀλισθηρός, ὀλισθηρὸς, γλισχρός] Valla, Lubricus locus est, in quo nequeas insistere, nec ingredi, quales sunt herbæ perfusæ sanguine, ut apud Virgilium de Niso, & Homerum de Ajace Oilei: aut aliter humectatæ: marmora lævigata, lapidesque vel humore conspersi, terra glaciata, aqua gelata, pavimenta, ceteraque hujusmodi, lubrica dicuntur. Hactenus Valla lib. 4.
Semita lubrica canenti clivo. i. e. Glacie. Sil. lib. 3. 519.
Terra lubrica. Tibull. lib. 2. 3. 52.
Via lubrica tota. Propert. lib. 4. 4. 49.
Oculi dicti sunt lubrici eo modo quo a quibusdam pes lubricus pro eo quod est in lubrico: ita oculi quasi in lubrico positi sunt, ut vix queant consistere. Quale est quum dicimus, Spargo humum floribus, pro eo quod est, Spargo humi florea: & Sterno lectum pallio, pro eo quod est Sterno pallium lecto. Hæc Valla lib. 4. Cic. 2. de Nat. Deor. 141. Sed lubricos oculos fecit & mobiles.
Ora lubrica tabo. Stat. 9. Theb. 78.
Viæ lubricæ adolescentiæ Cic pro Cœl 41. Et interdum multas vias adolescentiæ lubricas ostendit, quibus illa insistere, aut ingredi sine casu aliquo, aut prolapsione vix posset. Lubricam adolescentiam, inquit Valla, per translationem vocamus; in qua qui sunt, velut in glacie facile labuntur.
Lubricus, qui facile elabitur, nec prehendi potest ut
Anguis lubricus, Labilis, & qui facile affluat si comprehendatur manibus. Virg. 5. Æn. 84.

— adytis quum lubricus anguis ab imis.

Amnis lubricus. Ovid. 3. Amor. 6. 81. De Amne, ut Deo.
Conchilia lubrica. Hor. 2. Serm. 4. 30.
Terga lubrica. Virg. 2. Æn. 474.
Lubrica convolvit sublato pectore terga. Servius; Lubricum dicitur & Quod labitur dum tenetur, ut piscis, serpens: & Locus in quo labimur; ut,
Et sese opposuit Salio per lubrica surgens.
Vultus nimium lubricus aspici. Hor. 1. Carm. 19. 8.
Spes lubrica. Stat. 1. Achill. 547.
Umbra lubrica. Ovid. 5. Fast. 476.
Lubrica prensantes effugit umbra manus.
Lubricus, Fallax, mobilis. Virg. 11. Æn. 716.
Nequicquam patrias tentasti lubricus artes. Servius.
Lubricus assensus, Inconstans, non tutus, fragilis. Cic. 4. Acad. 108. Ego enim etsi maximam actionem puto repugnare visis, obsistere opinionibus, assensus lubricos sustinere, &c.
Defensio lubrica. Cic. pro Planc. 5.
Lubricus locus, per translationem, pro Difficili & Incerto. Cic. 1. Off. 65. Qui locus est sane lubricus, quoniam vix invenitur qui laboribus susceptis, periculisque aditis, non quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam. Cic. 4. Acad. 68. Tum paucis additis venit ad Soritas, lubricum sane, & periculosum locum.
Observatio lubrica. Quintil. lib. 1. cap. 5.

LUBRICUM, i. n. [ὀλισθηρόν] ut, Lubricum itinerum. Tacit. 1. Hist. 79. Et lubrico itinerum adempta equorum pernicitate.
Paludum lubricum. Tacit. 1. Ann. 65. Illi sanguine suo, & lubrico paludum lapsantes, &c.
Viarum angusta & lubrica. Tacit. 3. Hist. 82. Per angusta, & lubrica viarum flexerant.
Metaph. Adolescentiæ lubricum. Tacit. 14. Ann. 56. Quin si qua in parte lubricum adolescentiæ nostræ declinat, revocas. V. ADOLEO.
Ætatis lubricum. Plin. Epist. 3. lib. 3. ad Hispullam.
Linguæ lubricum. Modestinus in l. Famosi. D. Ad legem Jul. majest. Nam & persona spectanda est, an potuerit facere, & an ante quid fecerit, & an cogitaverit, & an sanæ mentis fuerit: nec lubricum linguæ ad pœnam facile trahendum est.

LUBRICE, Adv. [ὀλισθηρῶς] Dubie, periculose. Cic. 2. Philipp. 50. Et lubrice versatus in bello est. Ex vetusto codice legitur, Reliquorum factorum ejus, P.C. difficilis sane est reprehensio & lubrica. versatus in bello est, &c.

LUBRICO, [ὀλισθηρὸν ποιῶ] āre. Lubricum reddere. Juven. 11. Sat. 173.
Qui Lacedæmonium pytismate lubricat orbem. Sic legit Turnebus, hoc sensu, Qui sputo & saliva trochum, quem jacturus est, lubricum & volubilem magis reddit. Constat enim genus illud ludi Græcanicum fuisse, ut & nomen trochi ostendit, & quod apud auctores reperimus Græco trocho ludere. Lacedæmonii autem omnium Græcorum maxime exercitationes colebant: unde & Lacedæmonium orbem, ut mihi videtur, appellavit. [At Trochus agitabatur, non jactabatur, uti Discus. Nec possunt tamen hæc de Discobolo intelligi. Dici vix potest quot in sententias abierint interpretes. V. Schol. Vet. Grang. & Schurzfl.
Angues lubricat in spiras. Tertull. in Genesi cap. 1.

LUBRICĀTUS, a, um. Partic. Arnob. lib. 1. adversus gentes, Lubricatus lapis, & ex olivi unguine ordinatus.

L U C

LŪCA, æ. f. [Λοῦκα] Hodie Civitas Tusciæ, sui juris opulenta ac maxime splendida munitaque. Imperiali libertate gaudet. Cluver. Dicta a Lucumone Hetruscorum rege. Quondam primum Galliæ Cisalpinæ oppidum, ut ex Suet. Jul. 24. & Cic. 1. Fam. 9. constat. De hac Strabo lib. 5. Luca urbs est ad montes Lunæ incumbentes, ubi plerique vicatim habitant: regio tamen virorum probitate floret, & robur militare hinc magnum educitur, & equitum multitudo, ex quibus Senatus militares cepit ordines.

LŪCA, vel LUCAS, æ. m. Bos luca, dicitur Elephas. [ἐλέφας] Plin. lib. 8. cap. 6. Elephantes Italia primum vidit Pyrrhi regis bello, & Boves lucas appellavit, in Lucanis visos. Nævius apud Varr. Atque prius pariet locusta lucam bovem. Ideo dicti boves, quod nostri maximam quadrupedem, quam haberent, vocarent bovem. Cur Elephantes dicti sunt Lucæ boves, non satis convenit. V. Varr. de L. L. 6. 3. Isidor. 12. 2. Lipſ. Elect. 2. 4. & Drakenb. ad Sil. 9. 572. [Gloss. Gr. Lat. Ἐλέφας, Elefantus, Vocluca, Barrus. scribe Bos luca.

LUCANIA, æ. f. [Λευκανία] Italiæ ultimæ, seu Magnæ Græciæ regio. In qua fuit Pæstum oppidum, & Velia urbs, & Heraclea ad Tarentinum sinum.
Violenta Lucania. Hor. 2. Serm. 1. 38.

LUCĀNUS, a, um. Adj. [Λευκανός] ut, Aper Lucanus. Hor. 2. Serm. 8. 6.
Juga Lucana. Sil. lib. 8. 571.
Mare Lucanum. Stat. 3. Silv. 2. 85.
Pascua Lucana. Hor. Epod. 1. 28.

LUCĀNI, orum. m. [Λευκανοί] Populi inter Calabros & Apulos siti, & a Samnitibus orti, duce Lucio, ut scribit Plin. lib. 3. cap. 5.

LUCANICA, æ. f. [ἀλλᾶς] Genus farciminis porcinis carnibus infarctum, a Lucanis populis primum inventa. Martial. lib. 13. 35.
Filia Picenæ venio lucanica porcæ,
Pultibus hinc niveis grata corona datur.

LUCANIUS, i. m. Nomen hominis Plebeii apud Ammian. 28. 4.

LUCANUS, i. m. [Λουκανός] Cognomen Ro. M. Annæus Lucanus, Cordubensis patria, poeta egregius, Senecæ philosophi nepos. Scripsit præter 10 libros Pharsaliæ, quos habemus, alia plura: Saturnalia, Tragœdiam Medeam, de Incendio urbis, de Incendio Troico, Silvarum lib. 10. Orphea, & alia quæ veteres Grammatici enumerant in ejus Vita.

LŪCAR, āris. [λοῦκαρ Plut.] ut ait Festus, appellatur Æs quod ex lucis captatur. Alii Lucar, Erogationem dicunt, quæ in lucis fiebat. Et Lucaris pecunia, Quæ in luco erat data. V. Scalig. ad Fest. & Lipſ. ad Tacit. p. 743. & Tertull. adv. Gnost. cap. 8. V. supra ad dict. LOCARIUS notata, in LUCUS. [In Gloss. Lat. Gr. Lucar, Θεωρικόν, Γέλασμα, Μισθὸς ἀπὸ θέατρου. Lego, Γελωτῶν μισθὸς ἀπὸ θέατρου. Nam γέλωτες sunt γελωτοποιοί. i. e. scenici artifices, teste Suida.

LUCĀRIA, orum. n. [Λουκάρια ἑορτή] Festa quæ in luco Romani colebant, qui permagnus erat inter viam Salariam & Tiberim, pro eo quod victi a Gallis fugientes e prælio ibi sese occultaverint. Festus.

LUCCIUS, i. m. vel potius LUCEIUS, ut in antiquis monumentis est, Historicus fuit Romanus, quem Cicero rogat, ut res in consulatu gestas seorsum describat, 5. Fam. 12.

LUCELLUM, V. LUCRUM.

LUCENS, V. LUX.

LUCENTIA, æ. f. Citerioris Hispaniæ urbs, & Romanorum quondam colonia, ut scribit Pomponius Mela lib. 2. cap. 6. Nunc vulgo *Lugent*, teste Olivario. V. ad dict. seq.

LUCENTUM, i. n. [Λούκεντον] Hispaniæ Tarraconensis oppidum a superiore diversum, quod Ptolemæus lib. 2. cap. 6. statuit supra Carthaginem Occasum versus. Vulgo *Sujana* [Cellarius Lucentiam Melæ, Lucentum Plinii & Lucentos Ptolemæi, idem oppidum esse statuit. Hodie *Alicante*.

LUCEO, V. LUX.

LUCĔRES, um. m. pr. c. tertia pars fuere populi Rom. temporibus Romuli regis. Fest. Servius, Constat primo tres partes fuisse populi Rom. unam Tatiensium, a Tito Tatio duce Sabinorum, jam amico, post fœdera: alteram Ramnetum a Romulo: tertiam Lucerum, quorum, secundum Livium (1. 13.) & nomen & causa in occulto sunt. Varro tamen dicit, Romulum dimicantem contra Titum Tatium a Lucumonibus, id est Tuscis, auxilia postulasse: &c. Ergo a Lucumone Luceres dicti sunt. Hæc Servius in illud Virg. 5. Æn. 560.
Tres equitum numero turmæ, ternique vagantur
Ductores, &c. [Rectius Liv. tertiam equitum centuriam fuisse.
Luceres, prima modo producta, modo correpta. Propert. lib. 4. 1. 31.
Hinc Tities, Ramnesque viri, Luceresque coloni. Ovid. 3. Fast. 132.
Quinetiam partes totidem Tatiensibus ille,
Quosque vocant Ramnes, Luceribusque dedit.

LUCERENSES, & LUCERES, iidem, teste Fest.

LŪCĒRIA, æ. f. [Λουκερία] est Dauniorum colonia in Apulia, teste Plinio lib. 3. cap. 11. Strabo quoque idem docet lib. 6. dicitque fuisse Luceriæ nobile fanum Minervæ.
Ara Luceriæ. Lucan. lib. 2. 473. Emendati codd. habent Nuceriæ.
Nobilis Luceria. Hor. 3. Carm. 15. 13.
Te lanæ prope nobilem
Tonsæ Luceriam, non citharæ decent.

LUCERIUS, vel LUCERUS, i. m. Ardeæ rex, qui auxilio fuit Romulo contra Tatium. Fest. in Lucerenses. conf. LUCARIUS.

LUCERNA, LUCESCO. V. LUX.

LŪCĔTIUS, i. m. dictus est Juppiter, a luce, quam præstare hominibus putabatur. sic Juno Lucetia, quod lucis causa sit. V. Fest. Serv. ad 9. Æn. 570. Gell. 5. 12. in Gloss. vet. Lucerius scribitur.

LUCI, adv. LUCIDUS, LUCIFER, LUCIFUGA. V. LUX.

LUCIANUS, i. m. [Λουκιανός] Syrus urbe Samosata, [vel potius Armosatis,] sub M. Antonino Philosopho potissimum floruit. Omnem vim & suavitatem Atticæ eloquentiæ in perstringendis tum aliorum hominum, tum potissimum philosophorum suæ ætatis moribus explicavit, qua in re dialogi vices comœdiæ lepore ita temperavit ut novum quoddam ac suum dicendi genus effinxerit. V. Fabric. Bibl. Græc. lib. 4. cap. 16.

LŪCĪLIUS, i. m. [Λουκίλιος] Nomen gent. Ro. a luce deductum. a Luce enim Lucius, a Lucius Lucilius. [ut a Mane, Manius, Manilius.
Lucilius Satyrarum primus inter Latinos promeruit laudem, & apud Neapolim anno ætatis suæ quadragesimo sexto defunctus, publico funere elatus fuit. De Lucilio meminit Hor. 1. Serm. 4. & 10. ubi de scriptoribus veterum comœdiarum loquitur.
Sapiens Lucilius. Hor. 2. Serm. 1. 17.
Lucilius Bassus, malus Poeta. Cic. 12. Att. 5. Cato me quidem delectat, sed etiam Bassum Lucilium sua.
Alius Lucilius, Senecæ epistolis clarus, & Nat. Quæst. libris, quos ei inscripsit. Fuit Procurator Siciliæ, vir eruditus & studiosus; & insignis poeta ut ab eodem Seneca constat. Sunt qui Lucillius scribunt.

LUCILIĀNUS, a, um. Adj. ut, Filius Lucilianus. Cic. 16. Att. 11.
Charactere Luciliano libelli. Varr. de R. R. 3. 2.

LŪCĪNA, æ. f. dicta est Juno, quæ partui præest, quod partum ferat in lucem. Sunt qui a Luco deducunt, qui Romæ Junoni sacer est in Exquiliis. Plin. lib. 16. cap. 44. Ovid. 2. Fast. 449.
Gratia Lucinæ, dedit hæc tibi nomina lucus:
Aut quia principium tu dea lucis habes. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. ult. Lucina, quæ Luna est, a parientibus invocatur, quia proprium ejus munus est distendere rimas corporis, & meatibus viam dare: quod accelerando partui est salutare.
Lucina, Ilithyia, Genialis; Idem. Hor. in Carm. secul. 15.
Casta fave Lucina. Virg. 4. Ecl. 10.
Experta primos labores Lucinæ. Virg. 4. Georg. 340.
Favente Lucina pignora bina dedi. Ovid. 6. Epist. 122.
Pati Lucinam, Parere. Virg. 3. Georg. 60.
Parce precor gravidis, facilis Lucina, puellis. Ovid. 2. Fast. 451.

LUCĪNUS, a, um. Adj. ut, Horæ Lucinæ. i. e. Horæ, quibus edimur in lucem. Prudent. contra Symmach. 2. 222.

LUCINIA, æ. V. LUSCINIA.

LŪCIUS, i. m. [Λούκιος] Prænomen apud Romanos fuit frequens, multisque commune, ut Lucius Piso, Lucius Cæsar, &c. A Luce ducitur. Lucius (ait Pompeius Festus) prænomen est ejus, qui oriente luce natus est. Varro de L. L. lib. 5. 2. Lucii, a prima luce in creatione. conf. 8. 18. extr.

LUCIPOR, ōris. m. Lucii puer vel servus. Plin. 33. 1. Apud antiquos singuli Marcipores, Luciporesve, dominorum gentiles, victum in promiscuo habebant. V. MARCIPOR.

LUCUMĔDI, orum. m. a duce suo Lucumo dicti: qui postea Lucerenses dicti sunt. Festus. Aliis Lucumedi a Lucumone vocantur. V. LUCUMO.

LŪCRĒTIA, æ. f. [Λουκρητία] Nobilis in historia Romana femina, Sp. Lucretii filia, quam Sex. Tarquinius, Tarquinii Superbi Romanorum regis filius, per vim & fraudem stupravit. Quod ipsa quum patri & viro Collatino indicasset, gladio se occidit, fecitque ut populus scelus ulciscentibus faveret, & reges exigeret. Claud. de Laud. Seren. 151.
Et gravis incumbens casto Lucretia ferro, &c. Hanc historiam narrat Liv. 1. circa finem: & Ovid. 2. Fast. 685. Seneca Octav. 300.
Te quoque bellum triste secutum est,
Mactata tua miseranda manu

Nata

Digitized by Google

Nata Lucretii, stuprum sævi
Passa tyranni.

Pro Pudica, & marito amante ponitur a Petron. cap. 9. Cum ego proclamarem, gladium strinxit, & si Lucretia es, inquit, Tarquinium invenisti. V. Martial. 11. 105.

LUCRĔTĬLIS, is. m. [Λουκρητίλη] Mons est in Sabinis, de quo Hor. 1. Carm. 17. 1.

Velox amœnum sæpe Lucretilem
Mutat Lycæo Faunus.

LUCRETILĪNUS, a, um. Adj. ut, Sol Lucretilinus. Cic. 7. Att. 11.

LŪCRĒTIUS, i. m. [Λουκρήτιος] poeta Terentio, Varrone, & M. Tullio paulo antiquior. Scripsit de Rerum natura libros sex. Periit ætate integra, quum paucos annos supra quadraginta implevisset. Eusebius tradit eum tanto furore percitum fuisse assumpto amatorio poculo, ut propria manu se interfecerit. Ovid. 1. Amor. 15. 23.

Carmina sublimis tunc sunt peritura Lucreti,
Exitio terras quum dabit una dies.

LUCRĪNUM, i. n. Dauniorum est oppidum in Apulia, ut scribit Strabo lib. 6. & Pomponius lib. 2. [Sic quidam codd. cap. 4. In emendatis est Larinum. Strabonis quoque citatio falsa est.

LŪCRĪNUS & Avernus [Λουκρῖνος καὶ Ἄορνος] lacus, uterque in Baiano sinu est. At Lucrinus Populi Romani cura piscosos factus, vectigalibus operam pensantibus. V. Servium apud Virg. 2. Georg. 161.

An memorem portus, Lucrinoque addita claustra, &c.

LUCRĪNUS, a, um. Adj. [Λουκρῖνος] ut, Aqua Lucrina. Propert. lib. 1. 11. 10. Lacus Lucrinus. Hor. 2. Carm. 15. 3.

LUCRINENSIS, e. Idem. ut, Res Lucrinenses. Cic. 4. Att. 10.

LUCRUM, i. n. [κέρδος] Quæstus. Ter. Heaut. 4. 4. 25.

Næ ille haud scit, hoc paulum lucri quantum ei
Damni apportet.

Lucrum & quæstus. Cic. 5. Tusc. 9. Alii emendi aut vendendi quæstu & lucro ducerentur.
Cupido lucri. Ovid. 3. de Arte Am. 373.
Scabies & contagia lucri. Hor. 1. Epist. 12. 14.
Studium lucri. Hor. 4. Carm. 12. 25.
Bonum lucrum. V. BONUS.
Dulce. Ovid. 1. Fast. 194.
Perenne lucrum. V. PERENNIS.
Pudenda lucra. Ovid. 3. de Arte Am. 442.
Sordidum lucrum. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Abrumpere lucrum. Ulpian. in l. 5. Quarum rerum actio datur, Neque enim oneratum se hoc nomine potest queri libertus, si lucrum abruptum ex re patroni non fecerit. Lucrum abruptum dicit, quasi Præceps, & præter spem abactum, ait Budæus. Legitur & Abreptum & Obruptum.
Afficere lucro. V. AFFICIO.
Apponere lucro. Hor. 1. Carm. 9. 14.

Quid sit futurum cras, fuge quærere: &
Quem fors dierum cunque dabit, lucro
Appone.

Deputare in lucro. Ter. Phorm. 2. 1. 21.

Quicquid præter spem eveniet, omne id deputabo in lucro.

Dare lucrum vel Addere. Cic. 5. Verr. 72. Imperas Agyrinensibus ut decumas ipsi publice accipiant, Apronio lucrum dent. Et paulo post, Quare putabas emptori lucrum addi oportere?
Facere lucrum ex vectigalibus publicis. Cic. 5. Verr. 86. Quomodo igitur hoc assequar, Judices, ut sciam lucri quantum factum sit?
Facere lucri rem dicitur pro Facere lucrum alicujus rei. Nepos 8. 1. 3. Quæ ille universa naturali quodam bono fecit lucri. V. LUCRIFACIO.
Ligurire lucra. V. LIGURIO.
Ponere in lucro aliquid. Cic. pro Flacc. 40. Quiescant igitur & me hoc in lucro ponere, atque aliud agere patiantur. Idem 7. Fam. 24. Id ego in lucris pono.
Revocare ad lucrum. Cic. 3. Philipp. 30. Reliquas res ad lucrum, prædamque revocaverit.
Esse in lucro. Ovid. 1. Trist. 3. 68.
Esse lucro. Plaut. Mil. 3. 1. 80. Cic. 13. Philipp. 40. Quibus utri nostrûm ceciderint, lucro futurum est.
Est lucri, Prodest. Ter. Phorm. 1. 2. 11. Ubi quid mihi lucri est te fallere?
Lucrus, masculino genere, teste Nonio, apud Plautum Pers. 4. 3. 23.

— nunc eam narrabo, unde tu pergrandem lucrum facias. Al. Pergrande.

LUCRŌSUS, a, um. Adj. [κερδαλέος] Plenum lucro. Plin. lib. 18. cap. 31. Id peræque lucrosissimum. Idem lib. 37. cap. 12. Neque est ullus fructus vitæ lucrosior.
Bona lucrosa. Caius in l. Ejus. D. de testam.
Dolus lucrosus. Ulpian. in l. 3. D. de tribut. action.
Eloquentia lucrosa, & sanguinans. Tacit. de Orat. 12.
Pœna est lucrosa poetæ. Ovid. 2. Trist. 507.
Voluptas lucrosa. Ovid. 1. Amor. 10. 35.

LUCRŌSE, Adv. Hieron. Epist. 22. de Custod. Virg. cap. 5. Sub virginali nomine lucrosius pereant. Sed M. Victorius ibi Tutius mavult.

LŬCELLUM, i. n. dimin. [κερδάριον] Cic. 5. Verr. 72. Age, quid tum? si Apronio, deliciis Prætoris, lucelli aliquid jussi sunt dare, putate Apronio datum: si Apronianum lucellum, ac non Prætoria præda vobis videbitur.
Dulce lucellum. Hor. 1. Epist. 18. 102.

LUCROR, [κερδαίνω, χρηματίζομαι] ari. depon. Lucrum facere. Cic. 7. Verr. 61. Pretio certo missos facere nautas: missorum omne stipendium lucrari.
Indicia veteris infamiæ lucrari. Cic. 3. Verr. 33. Damna, dedecora &c. prætereantur: lucretur indicia veteris infamiæ. i. e. Ne reposcatur ab eo illiusmodi damnorum ratio. Hotom. [Apparet Judicia legisse V. C. Sed melius Indicia. i. e. Non indicabo, Præteribo silentio hanc infamiam ipsius. V. Græv.
Murem fati lucrari. Stat. 9. Theb. 779.
A morte lucrari. Lactant. Divin. Instit. lib. 5. pag. 2. Nam si lucrari hos a morte, ad quam concitatissime tendunt, non potuerimus. i. e. A morte eripiendo lucrum facere. H. St. Exstant cap. 1. non longe a principio.

LUCRANS, antis. Partic. Suet. Neron. cap. 45. Ex annonæ caritate lucrantium accrevit invidia. Al. Luctantium. V. loc.

LUCRĀTUS, a, um. Partic. [χρηματισάμενος] ut, Hor. 4. Carm. 8. 19. de Scipione, qui Africanus dictus fuit.

Ejus, qui domita nomen ab Africa   Lucratus rediit.

Pythias emuncto lucrata Simone talentum. Hor. de Arte Poet. 258.

LUCRATIO, ōnis. f. Tertull. adv. Gnost. cap. 4. & ad Uxor. 2. 7.

LUCRĀTĪVUS, a, um. Adj. Julianus in l. Omnes. D. de action. & oblig. Omnes debitores, qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, quum ea species ex causa lucrativa ad creditorem pervenisset.
Acquisitio lucrativa. Ulpian. in l. Apud Celsum. §. Auctoris. D. de doli mali. except.
Opera lucrativa. Quintil. 10. 7. p. 958. Sed vox Lucrativa suspecta est Burm. V. eum ad loc.

LUCRĬFĂCIO, fēci, factum, [κερδαίνω] ĕre. Idem quod Lucrari. Martial. lib. 8. 11.

Emit lacernas millibus decem Bassus,
Tyrias coloris optimi lucrifecit.

Sic per Analogiam & Sumptifacere, vide in ASSIS. H. St.
Injuriam lucrifacere. Plin. lib. 7. cap. 39. i. e. Injuriam impune committere, & pœnam non luere. Budæus.
Nummo lucrifacere. Varr. 3. de R. R. cap. 4. Atque adeo non dissimulabo quod volo de ornithone primum, quod lucrifecerunt hoc nomen turdi. In multis libris divisim scribitur.

LUCRIFĪO, [κερδαίνομαι] ĕri. passiv. Cic. 5. Verr. 111. Quid si ostendo in hac una emptione lucrifieri tritici modios centum?

LUCRIFACTUS, a, um. Partic. [κερδανθείς] Cic. 5. Verr. 174. Jam vero ab isto omnem illam ex ærario pecuniam, quam his oportuit civitatibus pro frumento dari, lucrifactam videtis.

LUCRĬFĬCUS, a, um. Adj. ut, Facula & Fortuna lucrifica. Plaut. Pers. 4. 3. 46, 47.

LUCRĬFĬCO, āre. Tertull. de Præscript. cap. 24. Paulus factus omnibus omnia, ut omnes lucrificaret.

LUCRIFICĀBĬLIS, e. Adj. [κερδαλέος] Plaut. Pers. 4. 7. 2.

Næ hic tibi dies illuxit lucrificabilis.   i. e. Lucrum afferens. Antiquum.

LUCRĬFŪGA, æ. m. [φυγόκερδος] Qui lucrum fugit. Plaut. Pseud. 4. 7. 33.

— Venus mihi hæc
Bona dat, quum hos huc adjicit lucrifugas, damni
Cupidos, qui se suamque ætatem bene curant.

LUCRIPĔTA, æ. m. ut, Fœnerator lucripeta. Plaut. Most. argument. v. 6.

LUCRIUS, i. m. Qui lucro præest. Mercurius. Arnob. 4. p. 132. Quis est, qui credit esse Deos Lucrios, & lucrorum consecutionibus præsidere? de Mercurio loquitur, qui κερδῷος dictus. V. Meurs. ad Lycoph. Alexandr. v. 208.

LUCRIO, vel LUCRO, ōnis. m. Lucrari undique cupiens. Sic Lucro, Servile nomen apud Petron. cap. 60. conf. l. 57. §. 3 ff. de Legat. 3.

LUCTATIUS, V. LUTATIUS.

LUCTA, æ. f. [πάλη] Unus ex quinque ludis Græcorum, quo alios alium prosternere in terram nititur. Hygin. Fab. 273. Ajax vicit lucta. V. Sidon. 2. Epist. 1. & Auson. Epigr. 93. Mercurial. de Art. Gymn. 2. 8.

LUCTOR, [παλαίω, διαπαλαίω] āri. a Luo, luis, derivatum; significat Conari, niti: quia in hujusmodi conatu membra solvuntur, inquit Perottus. [Sed verisimilius est a nomine verbum deduci, ut a Lucrum, Lucrari, a Bellum, Bellare, a Præda, Prædari, a Pugna, Pugnare. Sic & Gr. παλαίω a πάλη Stephanus deducit.
Luctari dicuntur qui se invicem complectentes, alter alterum in terram dejicere nituntur. Virg. 6. Æn. 643.

Contendunt ludo, & fulva luctantur arena.

Luctantur inter sese. Hygin. Fab. 126.
Complexu luctatur Polypus. Plin. lib. 9. cap. 30.
Equo luctari. Sil. 4. 240.
Molimine magno luctari, dicitur Boreas. Ovid. 6. Met. 694.
Morti luctari. Sil. lib. 10. 296. Morti, Cum morte.
Sicut Pugnare cum Dativo, verbum simplex pro composito Reluctari. Vide in MORS. H. St.
Remis ad opem luctare ferendam, Quantum potes. Ovid. 4. Trist. 5. 19.
Luctandum in turba. Hor. 2. Serm. 6. 28.
Translate. Liv. 7. 38. An æquum esse, dedititios suos illa fertilitate atque amœnitate perfrui, se militando fessos in pestilenti atque arido circa urbem solo luctari, aut in urbe insidentem tabem crescentis in dies fœnoris pati?
Luctari cum aliquo, In disputatione. Cic. 1. de Orat. 74. Tum ridens Scævola, Non luctabor, inquit, tecum, Crasse, amplius
Circa omnia momenta luctari. Quintil lib. 5. cap. 13. Est & illud vitium nimium soliciti, & circa omnia momenta luctantis. V. ibi Burm.
Lucto, are. apud antiquos. Ennius lib. 9. Viri a validis viribus luctant. Ter. Hec. 5. 3. 32.

Dicitque sese illi annulum, dum luctat, detraxisse.

LUCTANS, antis. Partic. [παλαίων] ut, Juvenci luctantes. Virg. 2. Georg. 357.
Anima luctans. Virg. 4. Æn. 696.

— Irim demisit Olympo:
Quæ luctantem animam, nexusque resolveret artus.   h. e. Egredi conantem. [Morti luctantem. V. in ipso verbo. Quod vulgo Agonizare dicunt.

Lumina luctantia composuit somnus. Sil. lib. 7. 204.
Oscula luctantia carpit. Ovid. 4. Met. 358.
Venti luctantes. Virg. 1. Æn. 57.

— hic vasto rex Æolus antro
Luctantes ventos, tempestatesque sonoras
Imperio premit.   Ubi Servius; Luctantes, Elaborantes egredi.

Viri luctantes. Propert. lib. 3. 14. 4.

LUCTANTES, ium. m. pl. in contignatione dicuntur, quod erecti invicem se teneant more luctantium. Isidor. 19. 19. Subauditur Trabes, aut vox similis.

LUCTĀTUS, a, um. Partic. metaph. Vellei. 2. 63. 3. Dubia fide diu, quarum esset partium, secum luctatus.

LUCTĀTIO, ōnis. f. [πάλαισμα] Cic. de Fato, 12. Vigila Chrysippe, ne tuam causam, in qua tibi cum Diodoro valente dialectico magna luctatio est, deseras. Hic per translationem dictum. Liv. 21. 36. extr. Tetra ibi luctatio erat, ut a lubrica glacie non recipiente vestigium, &c.
Sine adversario nulla luctatio est. Cic. de Fato 30.

Digitized by Google

Luctātus, ûs. m. [ἀγωνισμός] Idem ac Luctatio. Plin. lib. 32. cap. 2. Quem luctatum ejus si forte alius scarus extrinsecus videat, apprehensa mordicus cauda adjuvare nixus erumpentis. Sic lib. 8. cap. 12. Scit ille imparem sibi luctatum contra nexus.

Luctātor, ōris. m [παλαιστὴς] Plaut. Pseud. 5. 1. 6.

— magnum hoc vitium vino est:
Pedes captat primum, luctator dolosu' est. Ovid. in Ibin, v. 395.
Ut jacet Aonio luctator ab hospite fusus.

Luctāmen, ĭnis. n. [ἀγώνισμα] Idem ac Lucta. Virg. 8. Æn. 89.

Mitis ut in morem stagni placidæque paludis
Sterneret æquor aquis, remo ut luctamen abesset.

Miserum luctamen. Valer. 2. Argon. 234.

Luctĭtus, āri. frequent. Unde Priscianus, p. 797. inquit apud vetustissimos, Luctitor pro Luctiin inveniri.

Luctu, Luctuosus. V. luceo.

Lūcubro, [νυκτεργέω, λυχνεύω] āre. Aliquid nocte ad lucernam componere. Liv. 1. 57. Sed nocte sera deditam lanæ inter lucubrantes ancillas in medio ædium sedentem inveniunt. De Lucretia.
Male exponitur tantum, Ad lucernam componere, pro Facere. H. St.
Famulam pervigilem lucubrare. Apul. 9. Met.
Lucubrandum est. Cels. lib. 1. cap. 2.

Lucubrātus, a, um. Partic. Cic. in Parad. 1. pr. Accipies hoc parvum opusculum, lucubratum his jam contractioribus noctibus: quoniam illud majorum vigiliarum munus in tuo nomine apparuit.
Nox lucubrata. Martial. 4. 89.

Lucubrātio, ōnis. f. [νυκτεργασία] Columel. lib. 11. cap. 2. Item ad lucubrationem vespertinam palos decem, vel ridicas quinque conficere, totidemque per antelucanam lucubrationem. Cic. 1. de Nat. Deor. 91. Nam ista quæ vos dicitis, sunt tota commentitia, vix digna lucubratione anicularum.
Lucubrationum fuligo bibenda. Quintil. lib. 11. cap. 3.
Ad lucubrationem conficere aliquid. Columel. lib. 11. cap. 2. Nulla regio non aliquid affert, quod ad lucubrationem confici possit.
In lucubratione aliquid agere. Columel. lib. 11. cap. 2. non ita procul a fine. Nam multa sunt quæ in lucubratione recte aguntur.
Per lucubrationem ferramenta acuere. Columel. lib. 11. cap. 2.

Lucubratiuncŭla, æ. f. dimin. Pro opere elucubrato. Gell. præfat. Si cui forte nonnunquam tempus voluptasque erit, lucubratiunculas istas cognoscere. Noctes Atticas suas intelligit.
Pro Tempore lucubrationis ponitur ab Auson. Epist. 21. Isti spatio lucubratiunculæ unius effusi, i. e. Vigiliis unius noctis.

Lucubratōrius, a, um. Adj. Lucubratoriam lecticulam, [νυκτεργασίας φορεῖον] Tranquillus appellat in Augusto cap. 78. Lectulum, in quo lucubrare solebat Augustus.

Luculantus, V. lux.

Lŭcullus, i. m. [Λούκουλλος] Cognomen fuit Liciniorum. L. Licinius Lucullus hujus familiæ facile fuit clarissimus. Hic Quæstor in Asiam profectus, ibi permultos annos admirabili cum laude Provinciæ præfuit: deinde, factus Prætor, eo rediens, eam justissime rexit. Adversus Mithridatem missus, Collegam suum Cottam Chalcedone obsessum liberavit. Cyzicon obsidione solvit. Mithridatis copias ferro & fame afflixit, eumque regno suo Ponto expulit, quem rursum cum Tigrane rege Armeniæ subveniente, magna felicitate superavit. Hic (ut refert Athenæus) quum Romam post expeditionem Ponticam rediisset, ad vitam sumptuosam & elegantem se conjecit. tantas enim opes sibi paraverat, ut ædibus & Prætoriis exstruendis, hortis & cœnationibus amœnissimis, incredibilique sumptu paratis, & bibliotheca insigni utriusque linguæ libris referta, atque omnibus, obvia & patenti, opes bello quæsitas conterere non putaris, quum interim quotidiano epularum apparatu in proverbium pæne venerit. Meminit hujus Dio lib. 35. Velleius lib. 2. 33. Flor. lib. 3. cap. 5. Eutrop lib. 6. cap. 7. Plutarch. in vita; & Appian. in Mithridaticis.

Lucullēus, a, um. Adj. [Λουκούλλειος] Plin. lib. 36. cap. 6. Post hunc Lepidum ferme quadriennio L. Lucullus Consul fuit, qui nomen (ut apparet ex re) Lucullea marmori dedit, admodum delectatus illo, primusque Romam invexit.

Lucullēa, n. pl. [Λουκούλλεια] Appian. in Mithrid. p. 143. circa principium. Καὶ λιμοῦ παλαίοντες ὑπὸ Λουκούλλου, ἀγῶνά τε αὐτῷ ἔθεσαν. μέχρι νῦν πόλιν τὰ Λουκούλλεια ἀγόμενα. H. St. Græca forma dicitur, ut cetera id genus, Olympia, Isthmia, Nemea, &c.

Lucullānus, a, um. Aliud Adj. Sidon. Paneg. Antem. v. 511.

— Lucullanis frete cincta carinis.

Lŭcŭmo, ōnis. m. [Λουκούμων] Proprium viri nomen, a quo Lucomonea appellati. Varro, Dimicantem Romulum contra T. Tatium a Lucumonibus, id est Tuscis auxilia petisse. V. luceres. & Varr. L. L. 4. 9. Lucumo, pro Stulto & furioso. Auson. Ep. 4. ad Theonem, v. 70.

Anticyramque bibas Samii lucumonis acumen. Al. Anticipesque tuo. Nam insani se purgabant elleboro. Hæc vox a S. Pompeio Festo etiam observata est. ait enim, Lucumones quidam homines ob insaniam dicti, quod loca, ad quæ venissent, infesta facerent. V. Turneb. Advers. 2. 23.

Lŭcuns, antis. n. Edulii genus quoddam veteribus usitatum. Varro apud Nonium, 2. 481.

Ac nulla ambrosia ac nectar, non allia, sardæ,
Panis, pemma, lucuns, cibus qui purissimus multo est.

Lŭcuncŭlus, i. m. dimin. a Lucuns; Edulii quoque sive potius panificii scitii genus. Apuleius 10. Milesf. p. 245. Hic panes, crustula, lucunculos, hamos, lacertulos, & complura scitamenta mellita. Afranius apud Non. l. c. Pistori cur non, cur non scriblitario ut mittat fratris filio lucunculos? Ex Turneb. Advers. 18. 20. V. Lex. Pitisc.

Lŭcuntur, ĕris. m. Forte idem Genus operis pistorii apud Festum. V. ibi Jos. Scalig. & Salmas. ad Ælium Lamprid.

Lūcus, i. m. [ἄλσος, τέμενος] Nemus arboribus densum. Dictus Lucus per antiphrasin, eo quod non luceat. quoniam quum nullæ illic arbores propter religionem cæderentur, opacus, & sine luce erat. Valla, Lucus nequaquam cæduus est: quin potius manu consitus religiososque, atque vel alicui deo, vel alicujus hominis cineribus consecratus. Ideoque aut circa delubra numinum, aut circa sepulchra virorum positus est. Hactenus Valla lib. 4. Cic. pro Milon. 86. Vos enim Albani tumuli, atque luci, vos inquam, imploro atque obtestor. Et 1. de Divin. 101. Lucus vastæ. Virg. 1. Æn. 445.

Lucus in urbe fuit media lætissimus umbra. Ubi Servius; Ubicunque Virgilius Lucum ponit, sequitur etiam consecratio. Idem 6. Æn. 673.

Nulli certa domus: lucis habitamus opacis. Dicuntur enim harum animæ lucos tenere. Lucus autem dicitur, quod non luceat: non quod sint ibi lumina causa religionis, ut quidam volunt. conf. ad alt. loc. Meminit Quintil. lib. 1. cap. 6.
Senium venerabile lucorum. Stat. 1. Silv. 3. 39.
Albi luci. Virg. 8. Ecl. 86.
Caligans nigra formidine lucus. Virg. 4. Georg. 468.
Desertis cessant sacraria lucis. Propert. lib. 3. 13. 47.
Inaccessi luci. Virg. 7. Æn. 11.
Iners lucus, Quietus. Stat. 10. Theb. 86.
Ingens lucus. Virg. 7. Æn. 29.
Pios errare per lucos. Hor. 3. Carm. 4. 7.
Prænubilus lucus densa arbore. Ovid. 3. Amor. 13. 7.
Sacri luci. Virg. 5. Æn. 761.
Sacrati. Virg. 7. Æn. 78.
Sancti. Ovid. 15. Met. 793.
Silentes. Virg. 1. Georg. 477.
Sonantes. Virg. 10. Ecl. 58.
Steriles. Stat. 2. Theb. 12.
Viridis lucus. Virg. 7. Æn. 800. & Stat. 5. Theb. 152.
Umbrosi luci. Hor. 1. Carm. 4. 11.

Lucus Augusti, [Ἄλσος Αὐγούστου] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. alio nomine Oluca, Hispaniæ Tarraconensis urbs: *Lugo* vulgo. Olucense episcopium. Aras Sextianas Plinius: Augusti turrim Mela nominat.

Lucus Feroniæ, Tuscorum colonia, auctore Ptolem. lib. 3. cap. 1. *Bientina* hodie.
Lucus item Feroniæ, Promontorium est Hetruriæ eidem Ptolemæo. Vulgo *Petra sancta*.

Lūcŭlus, i. m. dimin. Suet. in Vita Horat. Domusque ejus ostenditur circa Tiburtini luculum.

L U D

Ludia, Ludibrium, Ludibundus, Ludicrus, Ludifico, Ludius, Ludo. V. ludus.

Lūdus, i. m. [παιδιὰ, παίγνιον] dicitur in facto, Jocus in verbo: ut ait Valla. ut, Ludus pilæ, vel tesserarum, vel talorum. Cic. 3. de Orat. 58. Ad pilam se, aut ad talos, aut ad tesseras conferunt, aut etiam novum sibi aliquem excogitant in otio ludum.
Campestris ludus. V. campus.
Consimilis ludos. V. consimilis.
Tempestivum pueris concedere ludum. Hor. 2. Epist. 2. 142.
Dare alicui operam ludo. Plaut. Rud. 2. 4. 13.

Otium ubi erit, tum tibi operam ludo & deliciæ dabo. i. e. Tecum ludam, & delicias faciam.

Dare ludum amori, Indulgere amori. Hor. 3. Carm. 12. 1.
Postremo, cum paruerit voluptatibus, dederit aliquid temporis ad ludum ætatis, atque ad inanes hasce adolescentiæ cupiditates. Cic. pro M. Cœlio. p. 500. edit. Lamb. H. St. Exstant segm. 42. Aliter 28. Datur enim concessu omnium huic aliquis ludus ætati. h. e. Conceditur ab omnibus.
Ducere noctem ludo. Virg. 3. Georg. 379.
Gaudens ludis. Hor. 1. Epist. 7. 59.
Genuit ludus trepidum certamen & iram. Hor. 1. Epist. 20. 48.
Incidere ludum. Hor. 1. Epist. 14. 36.

Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum. h. e. Interrumpere: desinere ludere aliquando.

Inani ludo prohibere animos. Virg. 4. Georg. 105. V. instabilis.
Longo ludo satiatus. Hor. 1. Carm. 2. 35.
Publicus ludus urbis, Festivitas. Hor. 4. Carm. 2. 42.
Ludus, pro Joco accipitur quandoque. Hor. 1. Serm. 1. 27.

Sed tamen amoto quæramus seria ludo.

Jocans ludus. Lucret. lib. 4. 586.
Seria vertere ludo. Hor. de Arte Poet. 226.
Adhibere ludos. V. adhibeo.
Facere ludos. Lucret. lib. 4. 794.

Scilicet arte valens simulacra, & docta vagantur,
Nocturno facere ut possint in tempore ludos? Ter. in Phorm. 5. 7. 52. Oh tune is eras? D. ut ludos facit.

Facere ludos aliquem, pro Irridere. Plaut. Capt. 3. 4. 48.

Ut scelestus, Hegio, nunc iste ludos facit. Idem Bacchid. 5. 1. 4.

Facere operam ludos, Perdere operam. Plaut. Rud. 4. 1. 8.

Pol magis sapisset, si dormivisset domi:
Jam nunc & operam ludos facit, & retia. conf. ludo.

Novi jam ludum. Plaut. Amph. 4. 2. suppos. 2. 32. V. nosco.
Reddere ludos alicui. Ter. And. 3. 1. 21.

Hiccine me si imparatum in veris nuptiis
Adortus esset, quos mihi ludos redderet!

Ludo, ablativus, Per ludum. Virg. 5. Æn. 674.

Qua ludo indutus belli simulacra ciebat.

Ludus, Cantilena. Virg. 7. Ecl. 17.

Posthabui tamen illorum mea seria ludo. Servius.

Cauti ludi. pl. pro sing. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 206. Al. Casti.
Ludus est, illa perdiscere. i. e. Res nullius negotii. Cic. 2. de Fin. 27. Et 2. de Orat. 72. Omnium ceterarum rerum oratio, mihi crede, ludus est homini non hebeti.
Ludus & Jocus, pro Re abjecta ac parvi pretii, quæ merito contemni ac ludibrio haberi possit. Catull. 40. 3.

Jocum me putat esse mœcha turpis. Ter. Eun. 2. 3. 7.
Hic vero est, qui si amare occeperit, ludum jocumque
Dices fuisse illum alterum, præut hujus rabies quæ dabit. Cic. pro Flacc. 12. quum fidem auctoritatemque eriperet testimoniis Græcorum, usus collatione Romanorum hominum; Num, inquit, illos idem putatis? quibus jusjurandum, jocus est: testimonium, ludus: existimatio vestra, tenebræ. Liv. 28. 42. in oratione Fabii Max. adversus P. Scipionem, res ipsius gestas in Hispania conterentis atque elevantis, Næ tibi, P. Corneli, quum ex alto Africam conspexeris, ludus & jocus fuisse Hispaniæ tuæ videbuntur. Cic. 7. Verr. 181. Ut ad istos honores pervenirent, ad quos vos per ludum & negligentiam pervenistis.

Ludus,

Digitized by Google

Ludus, in singulari, de Privatis & de exercitatione gymnastica dicitur, quum multorum conventus ab uno eruditur præceptore. Asconius in Divinat. 47. Omnem scholam ludum dicere Romani.

Ludus, [διδασκαλεῖον] pro Loco sumitur in quo quis exercetur docetur-ve. Sic dicimus Ludum palæstræ, Ludum pilæ, Ludum gladiatorium, Ludum musicum, Ludum litterarium.

Gladiatorius ludus, Schola in qua gladiatoriæ arti datur opera. Sueton. in Cæs. cap. 31. Formam, qua ludum gladiatorium erat ædificaturus, consideravit. Quintil. in Gladiatore segm. 12. p. 200. Burm. Quia redemptorem illis divitem promiseram patrem, in ludum vendiderant, tanquam decepti. h. e. Gladiatorum. Ludos tamen gladiatorios (inquit Valla) frequentius, quam Ludum dicimus, quando unum plurave paria gladiatorum ad spectaculum pugnatura producuntur. V. Torrent. ad l. c. Suet. & Broeckh. ad Tibull. 1. 4. 45. [Munus potius dicebant fere. q. V.

Antiquus ludus. Hor. 1. Epist. 1. 3.
Spectatum satis, & donatum jam rude, quæris
Mæcenas iterum antiquo me includere ludo.

Grammatices ludus. Cic. 2. de Orat. 100. Hoc in ludo non præcipitur: faciles enim causæ ad pueros deferuntur. Et statim post, Hæc est in ludo causarum fere formula. De Grammatices ludo.

Litterarum ludus. Plin. lib. 9 cap. 8. de delphinis, Puerum, ex Baiano Puteolos euntem in ludum litterarum. Et paulo post, Receptumque Puteolos per magnum æquor in ludum ferebat. Ubi emendati libri Litterarium exhibent. V. mox. Liv. 6. 25. Ingressus urbem, ubi patenter januas & tabernis apertis proposita omnia in medio vidit: intentosque opifices suo quemque operi, & ludos litterarum strepere discentium vocibus, &c.

Litterarius ludus, Schola in qua pueri litteris dant operam. Quintil. lib. 1. cap. 4. Litterarii pæne ista sunt ludi, & trivialis scientiæ. Sic Ascon. l. c. Litterarii ludi magister. V. LITTERA.

Discendi ludus, non lusionis. Cic. 3. Q. frat. 4. Hæc scripsi ad IX Calendas Novembris, quo die ludi committebantur, in Tusculanum proficiscens, ducensque mecum Ciceronem meum in ludum discendi, non lusionis.

Pueritiæ disciplina & ludus. Cic. pro Lege Manil. 28. Qui e ludo, atque pueritiæ disciplina, bello maximo atque acerrimis hostibus, ad patris exercitum, atque in militiæ disciplinam profectus est.

Viles ludi. Hor. 2. Serm 10. 75.

Aperire ludum, pro Ludimagistrum fieri. Cic. 9. Fam. 18. Dionysius tyrannus quum Syracusis pulsus esset, Corinthi dicitur ludum aperuisse.

Ludi, in plurali, Spectacula publica significant, & Dies spectaculorum. Cic. 4. Verr. 130. Inter binos ludos.

Apollinares ludi. Cic. 10. Philipp. 7.

Cereales ludi. V. CERES.

Celebres ludi. Ovid. 1. de Arte Am. 97.

Apparare ludos magnificentissimos. Cic. 3. Q. frat. 8. extr. Ludos apparat magnificentissimos: sic, inquam, ut nemo sumptuosiores. stulte bis terque non postulatus: vel quia munus magnificum dederas, vel quia facultates non erant, vel quia magister, vel quia potueras magistrum se, non ædilem putare.

Celebrare dies festos ludorum. Cic. pro Arch. 13.

Committi ludi dicuntur, cum Primum exhibentur. Cic. 3. Q. frat. 4. V. Discendi ludus supra. Liv. 2. 37. Priusquam committerentur ludi.

Condecorare ludos. V. CONDECORO.

Edere ludos. Tacit. 1. Ann. 15.

Facere ludos, pro Edere. Plin. lib. 7. cap. 45.

Facere ludos Apollini. Cic. de Clar. Orat. 78.

Instituere ludos. Quintil. lib. 3. cap. 8. Ovid. 1. Met. 446.
Instituit sacros celebri certamine ludos.

Spectaret populum ludis attentius ipsis. Hor. lib. 2. epist. posteriore. ubi vocat Ludos, omnia, quæ descripserat. H. St. Exstant Ep. 1. v. 197. nec alio sensu, ac in superioribus exemplis, intelligi debet.

LUDIMAGISTER, [γραμματιστής] Qui præest ludo litterario, aliive. Cic. 1. de Nat. Deor. 72. Sed quum agellus eum non satis aleret, ut opinor, ludimagister fuit. Apud eundem in Divin. 47. legitur, Magister ludi nescio quis. Magistri ludi (inquit Asconius) dicuntur, qui primas litteras docent. Valer. Max. lib. 6. cap. 9. ext. 6. Magister ludi factus ex tyranno. De Dionysio loquitur. [Rectius igitur divise scribitur Ludi magister.

LŪDIUS, i. m. [ὑποκριτής] Histrio. Cic. de Arusp. Resp. 22. Quum illa servorum & ludiorum multitudini, &c. Ovid. 1. de Arte Am. 112.
Ludius æquatam ter pede pulsat humum. Legitur & Lydius.
Ludii, inquit Dionysius Halicarnasseus A. R. 2. 130. Adolescentes erant tuniculas induti insignes, galeati, & ensiferi peltatique, qui omnibus circensibus & theatralibus pompis in numerum incedebant, ipsius velut pompæ duces Saliis similes. Ludii ex eo vocati, quod a Lydis id genus ludicri inventum videretur. Si qui igitur eorum essent grandiusculi & jam vasticipes, vellebantur glabrique reddebantur. Plaut. Aulul. 2. 9. 6.
— tu istum Gallum, si sapis
Glabriorem reddes mihi, quam volsus ludiu' est. V. & Nonium 12. 47. & Torrent. ad Hor. 1. Serm. 6. 1.

LUDIO, ōnis. m. [ὑποκριτής] Idem. Liv. 7. 2. Ludiones ex Hetruria acciti ad tibicinis modos saltantes. Idem lib. 39. 6. extr. Tum psaltriæ, sambucistriæque, & convivalia ludionum oblectamenta addita epulis.

LUDIA, æ. f. [ὑποκρίτρια] Mulier artes ludicras exercens, aut uxor ludii. Hinc Juven. 6. Sat. 104. Hippiam, quæ relicto marito gladiatorem in Ægyptum sequuta est, vocat Ludiam,
Qua tamen exarsit forma? qua capta juventa est
Hippia? quid vidit, propter quod ludia dici
Sustinuit? Martial. lib. 5. 25.
Hermes, cura, laborque ludiarum. Martianus Capella, Ludiam quandam Gaditanam saltantem vidimus semicinctam.

LUDO, si, sum, [παίζω] ĕre. Plin. Epist. 111. Ut parce custoditeque ludebat. Ovid. 3. de Arte Am. 368.
— turpe est, nescire puellam
Ludere, ludendo sæpe paratur amor.

Ludere, cum accusativo. Epigr. apud Suet. in August. cap. 70. extr.
Aliquando ut vincat, ludit assidue aleam.

Ludum ludere. Ter. Eun. 3. 5. 38.
— & quia consimilem luserat
Jam olim ille ludum, impendio magis animus gaudebat mihi.

Ludum insolentem ludere. Hor. 3. Carm. 29. 50.

Par impar ludere. Hor. 2. Serm. 3. 248.

Ludere, cum ablativo. Ter. Adelph. 4. 7. 21.
Ita vita est hominum, quasi quum ludas tesseris. Cic. de Fato, & 2. Philipp. 56.

Alea luditur pernox. Juven. 8. Sat. 10.

Artes quibus alea luditur. Ovid. 2. Trist. 471.

Ludo ludere. Plaut. Mostel. 5. 2. 36.
Scis solere illanc ætatem tali ludo ludere.

Pila ludere. Cic. 5. Tusc. 217.

Ludere in numerum, Saltare ad modum rhythmi & cantilenæ, ut ait Servius. Virg. 6. Ecl. 28.
Tum vero in numerum Faunosque ferasque videres
Ludere.

Ludere in speciem chori. Ovid. 3. Met. 685.

Agni satiati ludunt. Lucret. lib. 2. 320.

Pecus omne ludit campo. Hor. 3. Carm. 18. 9.

Piscis ludit in aqua. Ter. Adelph. 3. 3. 23.
Congrum istum maximum in aqua sinito ludere
Paulisper: ubi ego venero exossabitur. i. e. Moveri, ut interpretatur Servius. Sic Virg. 8. Æn. 632.
— geminos huic ubera circum
Ludere pendentes pueros.

Exsultim ludit velut equa trima. Hor. 3. Carm. 11. 10.

Operam ludere, Perdere operam, Frustra laborare. Plaut. Pseud. 1. 3. 135.
In pertusum ingerimus dicta dolium, operam ludimus.

Operam ludere in re aliqua. Ter. Phorm. 2. 2. 18.
Quia enim in illis fructus est, in illis opera luditur. Ubi Donat. Luditur opera: Exercetur, an illuditur, id est frustratur? [Quid ni posterius?

Otium ludere. Martial. lib. 3. 67. 9.

Verba mea ludunt, pro Inaniter jactantur, incassum volant, & tanquam ludibria sunt. Propert. lib. 2. 24. 23.
Non audis, & verba sinis mea ludere, quum jam
Flectant Icarii sidera tarda boves. [Lego Verba sinis me ludere. i. e. Perdere.

Ludere, Jocari, & irridere, sive scurriliter & leviter loqui, vel deludere alterum, sive aludere, ut ait Valla. Ter. And. 4. 4. 48.
Hic illa est, non te credas Davum ludere. Cic. 3. de Nat. Deor. 3. Quum vero deos nihil agere, nihil curare confirmat, membrisque humanis esse præditos, sed eorum membrorum usum nullum habere, ludere videtur.

Sanguine hominis ludere in convivio. Liv. 39. 43. extr.

Ludere, Decipere. Virg. 1. Æn. 356.
— vana spe lusit amantem. Cic. 1. Tusc. In utroque eandem habuit fortuna potestatem, sed lusa in altero est.

Aciem oculorum ludere. V. ACIES.

Arte servuli ludi. Ovid. 3. de Arte Am. 332.
Cuive pater vafri luditur arte Getæ.

Dolis aliquem ludere, Dolo circumvenire. Ter. Eun. 2. 3. 94.
An potius hæc patri æquum est fieri, ut a me ludatur dolis?

Imaginibus falsis ludere aliquem. Virg. 1. Æn. 412.

Ludere, Canere, Pulsare. Gellius, Is optime ludere a magistro ejus didicerat.

Arbitrio ludat amica suo, Cantet. Ovid. de Rem. Amor. 380. Sed dubia lectio.

Ludere, Versibus scribere: sed non nisi in leviusculis fere, qualia sunt Epigrammata: & hujusmodi opuscula, Lusus dicuntur. Virg. 1. Ecl. 10.
Ludere quæ vellem calamo permisit agresti. Idem 4. Georg. 565.
Carmina qui lusi pastorum. Hor. 1. Carm. 32. 2.
Poscimus, si quid vacui sub umbra
Lusimus tecum.

Læta & juvenilia lusi. Ovid. 5. Trist. 2. 7.

Musa tua lusit. Ovid. 3. Amor. 1. 27.

Modis bucolicis luserat. Ovid. 2. Trist. 538. De Virgilio.

Versu ludere. Virg. 6. Ecl. 1.

Lusum, Lusu, supina. ut, Lusum ire. Hor. 1. Serm. 5. 48.
Lusum it Mæcenas, dormitum ego, Virgiliusque.

LUDENS, entis. Partic. [παίζων] ut
Pueri ludentes. Hor. 1. Epist. 1. 59.
Versus ludens. Lucan. ad Pison. 162.
— si carmina forte
Nectere ludenti juvit fluitantia versu.

LŪSUS, a, um. Partic. [ἀπατηθεὶς] Deceptus. Cic. 2. de Fin. 2. Sed & illum, quem nominavi, & ceteros Sophistas, ut e Platone intelligi potest, lusos videmus a Socrate.
Lusi versus. H. St.

LUDIBUNDUS, a, um. Adj. [παίζων] dicitur Ludens. Cic. 5. Verr 176. Si Vulteium habebis, omnia ludibundus conficies. & p. p. Quia multos, per se & per alios, multa ludibundos, libidinose, apud Verrem effecisse vidit, &c. Idem 3. de Orat. Tum ad te ludibunda docte & delicate detulit.
Immo fortassis Ludibundus, Tanquam Ludens, Ludentis more. Vide SENSIONABUNDUS. Est, (ni fallor,) apud Suetonium in Nerone, ubi dicit, illum initio talia fecisse Ludibundum, sed postea aperte. H. St. V. Suet. Ner. cap. 26. & 27. conf. Per ludum & jocum in LUDUS.

LUSIO, ōnis. f. [παιδιά] Verbale. Cic. 5. de Fin. 55. Infantes lusionibus vel laboriosis delectantur. Idem de Senect. 58. Sibi igitur habeant alii arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam, sibi pilam, sibi natationes, & cursus: nobis senibus ex lusionibus multis talos relinquant & tesseras. De voluptate senili (inquit Valla) locutus est, non de spe lucri; cujus spei causa plerique ludunt.
Pilæ lusio. Cic. 1. de Orat. 73. Qui pila ludunt, non utuntur in ipsa lusione artificio proprio palæstræ.
Lusio in Timæo, ut reposui. H. St. Locum investigare non licuit.

LUSUS, ûs. m. [παίγνιον] Ad voluptatem pertinet, inquit Valla, sine ulla arte: & puerorum proprie dicitur. Quintil. lib. 1. cap. 4. Nec me offenderit lusus in pueris: est & hoc signum alacritatis.
Anni lusibus apti. Ovid. 15. Epist. 21.
Virgineis exercent lusibus undas Naiades. Ovid. 14. Met. 556.
Lusus etiam pro Joco accipitur, opponiturque Seriis. Plin. 5. Epist. 3.
Quos

Digitized by Google

Quos, quantosque auctores sequar, facile impetrari posse confido, ut errare me, sed cum illis sinant, quorum non seriis modo, verum lusus etiam exprimere laudabile est.
Lusus & jocus. Martial. lib. 2. 4.
Carentes gravitate lusus. Ovid. 1. de Pont. 9. 9.
Dare venustissimos lusus. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Inepti lusus. Ovid. 2. Trist. 223. sic vocat sua poemata.
Aleæ lusus. Suet. in Calig. cap. 41.
Lusus equi nunc est, levibus nunc luditur armis. Ovid. 3. Trist. 12. 19. Al. Usus.

Lusor, ōris. m. [παίκτης] Qui ludit, aut decipit. Plaut. Amph. 2. 2. 62.
Quid enim censes, te ut deludam contra lusorem meum,
Qui nunc primum te advenisse dicas, modo qui hinc abieris? [An est Contralusorem?
Amorum lusor. Ovid. 4. Trist. 10. 1.
Ille ego qui fueram tenerorum lusor amorum. i. e. Scriptor.
Pro Aleatore ponitur apud Ovid. 1. de Arte Am. 451.
Sic, ne perdiderit, non cessat perdere lusor,
Et revocat cupidas alea sæpe manus.

Lusōrius, a, um. Adj. [παικτικός] Quod ad ludum spectat: ut, Tabula lusoria, Qua tesseris luditur. Plin. lib. 17. cap. 56. Lusoriam pilam Pyrrhus invenis. Idem lib. 37. cap. 2. Translatus alveum cum tesseris lusorium e gemmis duabus.
Flammæ leves & lusoriæ, pro Innoxiis fulminibus, apud Senec. 2. Nat. Quæst. 44.
Imperium lusorium. Paul. in l. ultim. D. Ne quid in loco publico fiat, Qui adversus edictum Prætoris ædificaverit, tollere ædificium debet: alioqui inane & lusorium Prætoris imperium fuerit.
Naves lusoriæ dicebantur, quas Romani habebant in fluminibus, ut imperium disterminarent a barbaris. V. Baluz. ad Lactant. de Mort. persec. cap. 21. & quos ibi laudat, & Ammian. 18. 2.
Nomen lusorium, pro Ficto & ementito. Senec. lib. 5. de Benef. cap. 8.
Quæstio lusoria, Vel quæ ludo fit, vel de ludo tractat. Plin. lib. 7. cap. 51.
Spectaculum lusorium, Inane & ridiculum. Senec. Epist 81.

Lusorium, ii. n. Amphitheatrum, aut locus in quo ludi edebantur. Lamprid. de Heliogab. cap. 25. Stravit sibi triclinium in summo lusorio. conf. Ammian. 17. 2.

Lusorie, Adv. l. 50. §. 1. Dig. de Legat. & fidei commiss. Si hæreditatis judex contra hæredem pronunciaverit non agentem causam, vel lusorie agentem.

Lusito, [παίζω] āre. frequent. Plaut. Capt. 5. 4. 6.
Nam ubi illo adveni, quasi patritiis pueris, aut monedulæ,
Aut anates, aut coturnices dantur, quibuscum lusitent.

Ludisăcero, ēre. Deludere. Plaut. Epid. 5. 2. 41.
Quomodo me ludifecisti de illa conductitia. Al. Ludos fecisti.

Ludifĭcus, a, um. Adj. ut, Ludificis caveis habere. Plaut. Pœn. 5. 5. 2.

Ludifĭco, [ἐμπαίζω] āre. activum. Plaut. Amph. 2. 2. 38.
Sequere sis, herum qui ludificas dictis delirantibus. [Forte Ludifacis.

Ludifĭcor, passivum. Lucret. lib. 2. 938.
Ut puerorum ætas improvida ludificetur. Plaut. Capt. 3. 2. 30.
Nunc tedeo inde, quoniam me ibi video ludificarier.

Ludifĭcor, depon. Deridere, seu per jocum & ludum fallere. Ter. Eun. 4. 4. 49.
Actum est, si quidem tu me hic etiam, nebulo, ludificabere? Cic. pro Rosc. Amer. 55. Quum enim aliquid habeat quod possit criminose ac suspiciose dicere, aperte ludificari, & calumniari sciens non videatur.
Impune aliquem ludificari. Tacit. 3. Ann 21. Irritum, fessumque Romanum impune ludificabatur.
Locationem ludificari. Liv 39 44 extr. Censores edicto summotis ab halis, qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem paululum imminutis pretiis locaverunt.
Mala ludificari alicujus, i. e. quasi Pro ludibrium vertere. Plin. Epist. 28. lib 7. ad Cornel Tacit.
Ludificatus est patrem aurum: h. e. Per fallaciam aurum abstulit a patre. Plaut. Bacchid. 3 4. 18.
— neu quid ei succenseat,
Mea causa de auro, quod eum ludificatus est.
Rostra ludificari fuga. i. e. Eludere flexo levi impetum navis hostilis. Flor. 2. 2. 8.
Virginem ludificari. i. e. Stuprare. Ter. Eun. 4. 3. 3.

Ludificans, antis. Partic. [ἐμπαίζων] Sil lib. 7. 214.
— sicci stimulabant sanguinis enses
Ludificante ducem Fabio

Ludificātus, a, um. Partic. [ἐμπαιχθείς] Sil. lib. 7. 645.
— levibus flexo per devia gyris
Ludificatus equo.
Ludificatus, passivum [ἐμπαιχθείς] Sallust. in Jugurth. cap. 50. Ludificati incerto prælio.

Ludificātio ōnis. f. [ἐμπαιγμός] Cic. pro Sext. 75. Quo omni mora, ludificatione, calumnia, senatûs auctoritas impediretur Liv. 22. 18 extr. Ne nihil actum censeret, exacta prope æstate per ludificationem hostis.

Ludificātus, ûs. m. Plaut. Pœn 5. 5. 2.
Tum profecto me sibi habento scurræ ludificatui.

Ludificātor, ōris. m. Plaut. Most. 5. 1. 18. Ludificator meus, &c.

Ludificatōrius, a, um. Adj. ut, Imaginatio ludificatoris. August. de Civ. Dei 11. 46.

Ludificābilis, e. Adj. [ἐμπαικτικός] Ludificabiles ludi. Plaut. Casin. 4. 1. 3.
Nec pol ego Nemeæ credo, neque ego Olympiæ,
Neque usquam ludos tam festivos fieri,
Quam hic intus fiunt, ludi ludificabiles,
Seni nostro, & nostro Olympioni villico.

Ludibrium, ii. n. [χλεύη] Res vana & deridenda. Virg. 6. Æn. 75.
— foliis tantum ne nomina manda,
Ne turbata volent rapidis ludibria ventis. Cic. in Parad. 1. Ille hæc ludibria fortunæ ne tua quidem putavis, quæ nos appellamus etiam bona.
Fœdissima ludibria. Quintil. lib 1. cap. 6.
Obnuxius ludibriis. V. OBNOXIUS.
Haberi ludibrio, Derideri. Ter. Hec. 4. 1. 22.
Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.
Læsum iri ludibrio. Cic. 5. Fam. 2.
Proculcare, ac ludibrio sibi habere aliquid. Lucret. lib. 5. 1234.
Esse ludibrio alicui, Falli vel irrideri ab aliquo. Cic. ad Brut. 2. Nec pati sceleratissimo hosti ludibrio esse imperium Pop. Rom. Sic 7. Verr. Ludibrio esse vobis gloriant.
Vertere in ludibria. Tacit. 12. Ann. 26.

Ludibriōsus, a, um. Adj. Firmic lib. 1. cap. 3. Platonem cum illis animi virtutibus vendidit fatum, & illam divini animi disciplinam tyrannicis crudelitatibus, ac ludibriosis Dionysii potestatibus tradidit. V. Ammian. 15. 13.

Ludibriōse, Adv. Ammian. 26. 6. Ad hoc dehonestamentum honorum omnium ludibriose sublatus.

Ludĭcer, vel **Ludicrus**, cra, crum. Adj. [παιγνιώδης] Jocularius, lusorius, levis. Virg. 12. Æn. 764.
— nec enim levia, aut ludicra petuntur
Præmia.
Ars ludicra. Columel. in præf. lib. 1. Sine ludicris artibus. Quintil. lib. 3. cap. 6. Translate Plaut. Aul. 4. 3. 3.
Continuo meum cor cœpit artem facere ludicram. i. e. Subsilire.
Certamen ludicrum. Senec Agam. 13.
Res ludicra. Hor. 2. Epist. 1. 180.
Subtilitas ludicra. Gell lib. 6. cap. 13.
Tibiæ ludicræ, Quibus luditur. Plin. lib. 16 cap. 36.

Ludicrum, i. n. [παίγνιον] non modo Ludos histrionicos & scenicos significat, sed quodcunque Opus lusorium & joculare. Liv. 1. 5. pr. Jam tum in Palatino monte Lupercal, hoc fuisse ludicrum ferunt, & a Palanteo urbe Arcadica Palanteum, (Al. Palatium) deinde Palatinum montem appellatum. Ibidem cap. 35. extr. Ludicrum fuit, equi pugilesque, ex Hetruria maxime acciti.
Celebrare ludicrum. Liv. 27. 37.
Vertere in proverbii ludicrum. Plin. lib. 3. cap. 11.

Ludicre, Adv. ut, Pars ludicre jactant. Ennius apud Non. 2. 505. Apul. 9. Met. p. 220. Maritum suum astu meretricis tractabat ludicre.

L U E

Luentinum, i. n. [Λουέντινον] Britanniæ insulæ urbs, Ptolem. teste lib. 2. cap. 3. Vulgo *Pouvesland*.

Lues, is. f. [λοιμός] Valla, Lues & Pestis hoc differunt, quo genus & species. Nam quum in urbe, aut in agro febris, aliudve genus morbi sævit, sive solos homines, sive sola pecora, sive utrosque corripiens, Lues dicitur. Interdum etiam si arbores & sata. Pestis vero aut cito occidit, aut cito abit ab eo quem invasit, quæ eadem [& quidem rectius] dicitur Pestilentia. Nonnunquam tamen pro Lue ponitur: atque ad animi vitium sæpe transfertur. Hactenus Valla lib. 4.
Lues a lavando dicta, ut nonnullis placet. Festus, Lues est diluens usque ad nihil: Tractum a Græco λύω.
Morbi lues. Claud de Bello Gildon. 1139.
Demissa cœlo lues. Stat. 11. Theb. 274.
Dira lues. Ovid 7. Met 124.
Gravem populis luem sparsura pestis. Senec. Thyest. 1.
Miseranda lues venit arboribus satisque. Virg. 3. Æn. 138.
Violenta lues. Valer 5 Argon. 15.
Lues, ut Pestis, pro Homine pestifero. Cic. de Arusp. Resp 24. Ut eos ludos hæc lues impura pollueret. Sen. Med. v. 183.
Abolere propere pessimam ferro luem
Equidem parabam.
Lues, pro Soluta aqua, ut quum nives in tabem, aquamque liquatæ sunt. Petron. Arbiter cap. 123.
Vinctaque mox stabant, fluctus stupuere pruina,
Et paulo ante lues, jam concidenda jacebat. Ait enim aquas quæ ante labebantur solutæ, repente in pruinam concrevisse & glaciem, ut ferro earum rigor frangendus esset. Turneb 4. 19. [Lego Jacebant.
Luis pro Lues nominandi casu dixit Prudentius Hamartig v 249.
— si terras luis incentiva fatigat. V. & Psychom. 508.

L U G

Lugdūnum, i. n. [Λούγδουνον] Civitas Galliæ apud Aquitaniam, quam Plancus, quum Galliam comatam regeret, traditur condidisse. [V. mox.] In ea fluvii Araris & Rhodanus. Hæc una cum tota regione, Senecæ temporibus, fatali igne exusta est. V. Strab lib. 4. Sidon. 5. v. 576.
Lugdunumque tuum, dum prætereis aspice, victor.
Lugdunum, dictum quod in monte olim situm erat, tanquam Lucii mons, quum ipsam urbem a L. Munatio Planco conditam fuisse multi censeant. Antiquis enim Gallis *dunum* collem significabat, & hodie etiam quibusdam in Galliæ locis aggerem denotat. Turneb. [Immo Coloniam eo deductam civibus Ro. frequentasse Plancum ex lapide antiquo constat Cajetæ invento, qui est apud Grut. p 419. n. 8 Nomen autem a Colle habere creditur, qui vet. Gallorum lingua *Dun* seu *Duno* vocabatur, & *Lug*, quod Corvum denotat; nisi mavis a Celtico *Lugen*, i. e. Cernere, quod Speculæ convenit, arcessere. in vet. M. Antonii nummo apud Fulv. Ursin. & Oisel. Tab. 26 11. LUGUDUNUM scribitur. H. St.
Lugdunum ad confluentes, vide in CONFLUENS.
Lugdunum Batavorum, urbs ampla & culta in Hollandia.

Lugdunensis, e. Adj. Juven 1. Sat. 44.
Aut Lugdunensem Rhetor dicturus ad aram.

Lūgeo, xi, ctum, [πενθέω, ὀδύρομαι, θρηνέω, ἀλοφύρομαι] ēre. In luctu esse. A Luo derivari dicit Perottus: quod luctus, vitam hominis solvat. Cic 3. Tusc. 70. Quid qui non putant lugendum viris?
Fratrem lugebat ademptum. Ovid. 11. Met 272.
Matres luxere iliæ. Hor. Epod. 17. 11. al Unxere.
Rempub lugere, Casum & fortunam Reip. dolere. Cic. 7. Fam. 29.
Vitam lugere hominum. Cic. 1. Tusc. 83.
Luxi. Præt. Ovid 11. Met. 47.
— positis te frondibus arbos
Tonsa comas luxit. De Orpheo.

Luxti,

Digitized by Google

Luxti, pro Luxisti. Catul. 64. 21.
    At tu non orbum luxti deserta cubile, &c.
Vita lugenda. Ovid. 4. Trist. 3. 39.
Lugetur, imperf. [πενθεῖται] Catul. 37. 5.
            — seu pii ad rogum filii
    Lugetur, orba quum flet unicum mater. [Lego, Quem flet.
Lugens, entis. Partic. [πενθῶν] ut, Solator lugentium. Stat. 3. Silv. 3. 40.
Campi lugentes, apud Inferos. Virg. 6. Æn. 441.
Imago viri lugens. Cic. pro Muren. 88.
Lanæ lugentes, Pullæ. Martial. 14. 157.
Senatu lugente, mærentibus bonis omnibus. Cic. pro Domo 26.
Luctus, ûs. m. [πένθος, λύπη, κῆδος, ὀδυρμός, ὀλοφυρμός] Valla, Luctus est dolor qui exterius proditur vultu ipso, atque aspectu. Sæpe ipse habitus vultus, atque vestis, luctus est. Unde secundo bello Punico, post cladem illam Cannensem censuerunt p. c. ne feminæ ultra triginta dies in luctu essent: non videlicet ne in dolore (non enim imperare dolori possumus) sed in illo lugubri habitu. Hactenus Valla lib. 4. Cic. 4. Tusc. 18. Luctus, ægritudo ex ejus, qui carus fuerit, interitu acerbo. Mæror & Luctus. Cic 3. Tusc. 71. Luctum & mærorem non putabant viri. Squalor & luctus. Cic. pro Planc. 21. Quam quidem nunc multitudinem videtis, Judices, in squalore & luctu supplicem vobis.
Fessa luctuque visque. Ovid. 14. Met. 426. de Canente Nympha.
Ater luctus. Senec. Herc. fur. 9.
Coacervati luctus. Ovid. 8. Met. 484.
    Per coacervatos pereat domus impia luctus.
Crudelis ubique luctus. Virg. 2. Æn. 369.
Gravis. Senec. Octav. 2.
Ingens. Virg. 6. Æn. 868.
Miser. Valer. 3. Argon. 740.
Impudens. V. IMPUDENS.
Levior. Ovid. 1. Met. 655.
Tristis. Cic pro Planc. 73.
Abstergere omnem luctum. Cic. 3. Tusc. 43. V. ABSTERGO.
Absumi luctu inerti. V. ABSUMO.
Accensa luctu phalanx. Virg 12. Æn. 277.
Afficere luctu. Cic. in Pison. 18. Ut eos, quos luctu afficeret, lugere non sineret?
Attenuare luctum alicujus, Levare. Ovid. ad Liviam 342.
Avertam luctus, & tristia damna vetabo. Stat. 3. Silv. 1. 173.
Cepit civitatem luctus. V. CAPIO.
Luctu confici. Cic. Quare quum me afflictum & confectum luctu audies, &c.
Dare animum in luctus. Ovid. 2. Met. 384.
            — seque ipse, diemque
    Datque animum in luctus, &c.
Excidit omnis luctus. Ovid. 8. Met. 450.
Extendere luctus in ævum æternum. Ovid. 1. Met. 663.
Externare aliquem assiduis luctibus. Catul. 62. 71. V. EXTERNO.
Haurire luctum. Cic. pro Sext. 63.
Importare luctum alicui. Phædr. 1. Fab. 29. 6.
Incidere in maximos luctus. Cic. 1. Off. 32.
Inferere cogitationem aliquam luctibus. Quintil. in proœm. lib. 6. Ut aliqua tot luctibus alia cogitatio inseri possit.
Levare luctum. Cic. 4. Fam. 6 pr. & 3. Tusc. 40 & 60.
Manere in luctu. Cic. Equidem in hoc luctu maneo.
Minuere luctus Ovid 15. Met. 619.
Miscentur mœnia luctu. Virg 2. Æn. 298.
    Diverso interea miscentur mœnia luctu.
Mordent luctus lacrymæque. Senec. Troad. 1011.
    Lenius luctus, lacrymæque mordent,
    Turba quas fletu simili frequentat.
Operire luctum. Mærorem & tristitiam dissimulare, & celare. Plin. Epist. 16. lib. 3. Quo majus est, sine præmio æternitatis abdere lacrymas, operire luctum, amissoque filio matrem adhuc agere.
Percipere luctum. Cic. 14. Fam. 1.
Permovere luctu. Quintil. lib. 2. cap. 10. p. 163. Affici vero, & ira vel luctu permovere, cujus est ludibrii, &c. [Immo Permoveri.
Præcipitare luctus. Lucan. lib. 5. 795.
    Sustinet amplexu dulci, non colla tenere,
    Extremusque perit tam longi fructus amoris:
    Præcipitantque suos luctus, neuterque recedens
    Sustinuit dixisse vale. h. e. Ante tempus accelerare suos luctus.
Præditus luctu miser. Cic. pro Rosc. Amer. 23. Al. rectius Perditus.
Renovare. Sen. Octav. 124.
    Renovetque luctus & metus miseræ mihi. Ibidem 270.
    Renovare luctus parce cum fletu pios.
Renovantur amari luctus admonitu. Ovid. 14. Met. 465.
Satia meo tua pectora luctu. Ovid. 6. Met. 281.
Succensus acerbo luctu. Valer. 3. Argon. 585.
Sum. ut, Esse in maximis luctibus. Cic. 3. Off. 94.
Tabescere æterno luctu. Lucret. lib. 3. 924.
Tollere muliebrem luctum. Hor. Epod. 16. 39.
Vanescit luctus. Catul. 62. 199.
    Vos nolite pati nostrum vanescere luctum:
    Sed quali solam Theseus me mente reliquit,
    Tali mente, deæ, funestet seque, suosque.
Vocare in luctum, h. e. Dolorem & mærorem excitare. Cic. 3. Att. 7. Ne & meum mærorem exagitem, & te in eundem luctum vocem.
Luctus, i, apud antiquos declinabatur. Accius apud Non. 8. 17. Cesso hinc ire, & rapere lucti vestem in lecto conjugis?
Luctuōsus, a, um. Adj. [γοερός, πένθιμος] Luctu plenum. Cic. 3. Att. 9. Non deseram, neque optimi atque unici fratris miseras ac luctuosas preces, nec, &c. Sic 2. de Divin. 79. Luctuosa res.
Hesperia luctuosa. Hor. 3. Carm. 6. 8.
    Di multa neglecti dederunt
        Hesperiæ mala luctuosæ. I. e. Italiæ.
Luctuosum, Quod luctum affert. Cic pro Lege Agra. 2. 47. Quam mehercle ego præconi huic ipsam luctuosam, & acerbam prædicationem futuram puto. Idem 7. Verr. 118. Illorum liberi quum erunt securi percussi ac necati, corpore feris objicientur: hoc si luctuosum est parenti, redimat pretio sepeliendi potestatem.
Victoria luctuosa. Sallust. Catil. cap. 58. extr. Virorum more pugnantes, cruentam atque luctuosam victoriam hostibus relinquatis.
Compar. Cic. pro Quint. 95. Luctuosum est tradi alteri cum bonis; luctuosius inimico.
Superl. Cic. pro Sulla 33. Crudelissimum & luctuosissimum patriæ exitium comparasset.
Luctuōse, Adv. Compar. Liv. 28. 19. Imperatores vestri luctuosius nobis prope, quam vobis perierunt. August. de Opere Monach. cap. 32. Luctuose ridiculum est.
Luctificus, a, um. Adj. [πενθικός, γοερός] Quod luctum facit Cic 2. Tusc. 25.
    Luctifica clades nostro infixa est corpori. Ex Æschylo.
Clangores luctifici. Stat. 10. Theb. 546.
Jubar luctificum. Valer. 3. Argon. 292.
Pavor luctificus. Sil. 6. 557.
Titan luctificus. Lucan. lib. 7. 2.
    Segnior Oceano, quam lex æterna vocabat,
    Luctificus Titan, nunquam magis æthera contra
    Egit equos.
Verba luctifica. Senec. Theb. 1.
Luctificābilis, e. Adj. Tanquam a LUCTIFICO. Pers. 1. Sat 78.
    Antiope ærumnis cor luctificabile fulta
Luctifer, ĕra, ĕrum. Adj. [πενθοφόρος] Qui luctum fert vel nuntiat. Senec. Herc. fur. v. 687.
    Hic vultur, illic luctifer bubo gemit.
Fax luctifera. Senec. Med. 10.
    Vota tenentur, ter latratus
    Audax Hecate dedit, & sacros
    Edidit ignes face luctifera.
Luctisŏnus, a, um. Adj. [γοερός] Ovid. 1. Met. 733. De Io mutata in vaccam,
    Quos potuit, solos tendens ad sidera vultus:
    Et gemitu, & lacrymis, & luctisono mugitu
    Cum Jove visa queri est, finemque orare malorum.
Lugŭbris, & **Lugubre**, e. Adj. [γοερός, πενθηρός, πενθικός] Quod ad luctum pertinet.
Acerbus & Lugubris. Cic. 3. Verr. 58. Memini, vidi simul cum Pop. Rom. forum comitiumque adornatum ad speciem magnifico ornatu: ad sensum, cogitationemque, acerbo, & lugubri.
Carmen & rebus, & verbis, & modis lugubre. Cic. 3. Tusc. 43.
Cantus lugubres. Hor. 1. Carm. 24. 2.
Ejulatio lugubris. Cic. 2. de Legib. 59. Lælius lessum, quasi lugubrem ejulationem, ut vox ipsa significat.
Hedera lugubris. Plin. lib. 16. cap. 33.
Lamentatio lugubris, fletusque. Cic. 1. Tusc. 30.
Pectora lugubria. Ovid. 10. Epist. 145.
O rem lugubrem! itaque intercludor dolore. Cic. 8. Att. 8.
Sordes lugubres. Cic. ad Quir. post red. 7.
Vagitus lugubris. Lucret. lib. 5. 227.
Verbum lugubre, Quod luctum præ se fert. Cic. 5. Verr. 106. Reliquos, inquit, Aratores. Reliquos? prope lugubri verbo calamitatem provinciæ Siciliæ significat.
Vestis lugubris. Ter Heaut. 2 3 45.
    Mediocriter vestitam, veste lugubri.
Vox lugubris. Lucret. lib. 4. 550. de cygnis.
    Cum liquidam tollunt lugubri voce querelam.
Lugubria, orum. n. pl. Quæ ad luctum pertinent; substantive interdum accipitur, ut apud Ovid. 11. Met. 669.
    Surge age, da lacrymas, lugubriaque indue, nec me
    Indeploratum sub inania tartara mitte.
Amicta conjux lugubribus. Senec. Herc. fur 9.
Lugubria, pro Habitu mærentium. Senec. de Consolat. ad Helv. 16 pr. Nosti quasdam, quæ amissis filiis, imposita lugubria nunquam exuarunt.
Lugŭbre, [πενθικῶς] Adv. quod & Lugubriter dicitur. Plaut. Cist. 1. 1 47.
    Nam si hæc non nubat, lugubre fame familia pereat.
Lugubrĭter, Adv. Idem Apul 3. Milef. p. 132. Lugubriter ejulantes.
Lugidūnum, i. n. [Λουγίδουνον] Ptolem. lib. 2. cap. 11. Germaniæ urbs. Hodie Glogavia. Vulgo *Glogaw*.

L U M

Luma, æ. f. Genus spinæ, ut ait Perottus ex Hermolao, quæ in pratis nascitur, & locis uliginosis. Sic dicta, quod agricolæ eam e terra luunt, id est solvunt. [Gloss. Lat. Gr. Luma, Βάτος, ἀγρία ἄκανθα· ἐν τοῖς πεπυρωμένοις ἀπάνθων, ἄλλοι χαλαμίνθη.
Lumĕta, vel **Lumecta**, orum. n. Loca lumis plena. V. Varr. de L. L. 4. 31. in dict. seq.
Lumārius, a, um. Adj. ut, Lumariæ falces sunt, Quibus secant lumecta, cum in agreis serpunt spinæ. quas quod a terra agricolæ solvunt, id est luunt, Lumecta, inquit Varr. de L. Lat. 4. 31.
Lumbrīcus, i. m. [ἕλμινς] Vermis e terra nascens: a lubricitate, ut opinor, dictus. Columel. lib. 7. cap. 9. Terram rimantur, effodiuntque lumbricos. De suibus loquitur. Plin lib. 27. cap. 13. Sunt & gentium differentiæ non mediocres: sicut accepimus de tineis, lumbricisque inesse Ægypti, Arabiæ, Syriæ, Ciliciæ populis.
Lumbrici, etiam Vermes dicuntur, qui in ventre hominis, aut etiam aliorum animalium nascuntur. Columel. lib. 6. cap. 25. Solent autem nocere lumbrici, qui fere nascuntur cruditatibus. Idem lib. 6. cap. 30. Solent etiam vermes quasi lumbrici nocere intestinis.
Lumbricorum alii sunt teretes, alii lati. V. Cels. lib. 4. cap. 17.
Multiplices lumbrici. Cels. lib. 4. cap. 17.
Teretes lumbrici maxime exercent pueros Cels. lib. 4. cap. 17.
Lumbricus dicebatur, Qui ex imis sordibus ad summas dignitates erat evectus. Plaut. Aulul. 4. 4. 1.
    Foras, lumbrice, qui sub terra erepsisti modo. Al. Erupsisti.
Lumbus, i. m. [ψόα, ἰξύς, ὀσφύς] Pl. Lumbi. Pars corporis quinque inferiores spinæ vertebras complectens, qua libido designatur: sunt enim circa renes. Plin. lib. 20. cap. 2. Lumborum vero dolori, semine sola siccato, dein, &c Plaut. Epid extr.
    Plaudite, valete: lumbos surgite atque extollite. Al. Lumbos pergite. Vulgus nostrum generaliori vocabulo *Reni* vocat, quod circa sedem renum fiat. Pluraliter autem fere usurpant antiqui.

Excussi lumbi. Propert. lib. e. 16. 27.
Incurvi lombi. Ovid. 8 Met. 804.
Condi lumborum tenus Cic. in Arat. 83.
— & Cepheus conditur ante
Lumborum tenus, a prima depulsus ad undas.
Dolare lumbos alicujus fuste. Hor. 1. Serm. 5. 22.
Infringere lumbos. Hor. Epod. 11. 22.
Limina dura, quibus lumbos, & infregi latus.
Movere lumbos durus qui nequeunt. Catull. 17. 11.
Lumbos, etiam de brutis dicitur. Hor. 1. Serm. 6. 106.
— nunc mihi curto
Ire licet mulo, vel si lubet, usque Tarentum:
Mantica cui lumbos onere ulceret, atque eques armos.
Ficedulæ lumbus. Martial lib. 13. 5.
Cerea quæ patulo lucet ficedula lumbo,
Quum tibi forte datur, si sapis, adde piper.
Leporis lumbus, apud Plin. Galli *râble* vocant.
LUMBARE, is. n. Quod lumbis religetur, vel quod lombis hæreat. Isidor. 19. 22. & Hieron. 1. Epist. 37.
LUMBIFRAGIUM, i. n. [illegible] Plaut. Amph. 1. 1. 298.
Nam si me irritassis, hodie lumbifragium hinc auferes. h. e. Frangam tibi lumbos. Fictum verbum Plauto.
LUMBULUS, i. m. dimin. [illegible] Plin. lib. 28. cap. 11. Sicca lippitudo, lumbulis suum tostis, atque contritis, & impositis, tollitur.
LUMBELLUS, i. m. aliud dimin. apud Apic. 7. 1.
LUMBAGO, inis. f. [illegible] Vitium & debilitas lumborum, ut inquit Festus.
LŪMEN, inis. n. [illegible] notæ significationis: dictum a Lucendo, quasi Lucimen.
Lumen a Luce Servius distinguit 2. Æn. 683. quod in lumine sit splendor, sed cum fumo: in luce solus splendor.
Breve lumen candelæ. Juven. 3. Sat. 286.
Florentia lumina flammis. Lucret. lib. 4. 452. de Lucernis.
Fulvum lumen. Virg. 7. Æn. 76.
Fumea lumina tædis. Virg. 6 Æn. 593.
Hiberni luminis ignes. Virg. 1. Georg. 291.
Multifida lumina. Stat. 3. Theb. 142
Multifida attollens antiqua lumina cedro
Nocte subit campos.
Nocturna lumina. Virg. 7. Æn. 13.
Urit odoratam nocturna in lumina cedrum.
Nocturnum lumen exstinctum recens. Lucret. lib. 6. 791.
Piceum fert humida lumen tæda. Virg. 9. Æn. 75.
Vigilantia lumina, i. e. Semper ardentia. Ovid. 18. Epist. 31.
Accendere lumen. V. ACCENDO.
Admovere lumen. Plin. lib. 10. cap. 75.
Collucere luminibus. V. COLLUCEO.
Exilis lumen si lapidem percutiat lapis. Lucret. lib. 6. 161.
Fundunt ignes lumina. Virg. 2. Georg. 432.
Pascunturque ignes nocturni, & lumina fundunt.
Lustrare vestigia lumine. Virg. 2. Æn. 754.
Sternuit lumen. i. e. Crepitavit, quod futuri successus dat præsagia. Ovid. 19. Epist. 151.
Clarissima mundi lumina Liber & Ceres. Virg. 1. Georg. 5. i. e. Sol & Luna.
Sparsa micant stellarum lumina cælo. Sil. lib. 15. 680.
Cassus lumine aer. Lucret. lib. 4. 369.
Diurnum lumen, Lux diei. Lucret. lib. 4. 369.
Jucundum cæli lumen. Virg. 6. Æn. 363.
Lævum lumen. V. LÆVA.
Lurida lumina præbebat terris Sol. Ovid. 15. Met. 786.
Orientia lumina Solis. Virg. 8. Æn. 68.
Primo cum lumine Solis. Virg. 7. Æn. 130.
Rubrum lumen. Claud. lib. 2. de Rapt. Proserp. 229. Al. rectius Rubri fulminis.
Sera rubens accendit lumina Vesper. Virg. 1. Georg. 251.
Serenum lumen Solis. Lucret. lib. 2. 149.
Solare lumen. Ovid. 5. Trist. 9. 27.
Dumque (quod ô breve sit) lumen solare tenebo,
Serviet officio spiritus iste tuo. V. Infra Cæli spirabile.
Splendida lumina Solis. Lucret. lib. 2. 107.
Stellantia lumina. Valer. 2. Argon. 459.
Tremulum lumen. Virg. 7. Æn. 9.
— splendet tremulo sub lumine Pontus. Subaudi Lunæ.
Vaga lumina noctis, Sidera. Stat. 3. Theb. 63.
Claret lumen. V. CLAREO.
Dare lumina terris, dicitur Sol. Ovid. 2. Met. 149.
Inferre mortale lumen in clarissimum Solem. Quintil. lib. 5. cap. 12. In rebus apertis argumentari tam sit stultum, quam in clarissimum Solem mortale lumen inferre.
Pervulgant solis lumina cælum. Lucret. lib. 4. 209. i. e. Vulgo, seu passim percurrunt. [Pro Aperiunt dictum puto. An Provulgant?
Præbebat mundo lumina Titan. Ovid. 1. Met. 10.
Premit lumen luna obscura. Virg. 4. Æn. 80.
Privatus lumine aer. Lucret. lib. 4. 367.
Spoliatur terra lumine. Lucret. lib. 4. 378.
Vestit purpureo lumine campos æther. Virg. 6. Æn. 640.
Lumen, pro Luce ac die. Cic. pro Rabir. Post. 29. Si te secundo lumine hic offendero, moriere. i. e. Cras, sive secundo die. Virg. 6. Æn. 356.
— via lumine quarto
Prospexi Italiam. i. e. Die quarto.
Manifestum lumen, pro Claro, aut Nimbo, cujus majus est lumen, ut inquit Servius. Virg. 4. Æn. 358.
— ipse deum manifesto in lumine vidi
Intrantem muros, vocemque his auribus hausi.
Purpureum lumen juventæ. Virg. 1. Æn. 595.
— namque ipsa decoram
Cæsariem nato genitrix, lumenque juventæ
Purpureum, & lætos oculis afflarat honores. i. e. Pulchrum nitorem.

Cæli spirabile lumen. i. e. Vitale. Virg. 3. Æn. 600.
Attingere vitæ lumina. Virg. 6. Æn. 829.
Cassus lumine, Mortuus. Virg. 2. Æn. 85.
— nunc cassum lumine lugent.
Exoriri in oras luminis. Lucret. lib. 1. 23. ad Venerem,
Nec sine te quicquam dias in luminis oras
Exoritur, neque fit lætum, neque amabile quicquam.
Linquebant dulcia lamentia lumina vitæ. Lucret. lib. 5. 987.
Relinquam invisa lumina, i. e. Moriar. Virg. 12. Æn. 63.
Lumen, pro Oculo etiam ponitur, quod oculorum beneficio lumen conspiciamus. Plin. lib. 11. cap. 37. Ab iisdem qui altero lumine orbi nascerentur, Coclites vocantur. Quintil. lib. 9. cap. 3. Si quis ducere os exquisitis modis, & frontis ac luminum inconstantia trepidare non desinat, rideatur. Idem in procem. lib. 6. Prior alterum ex duobus eruit lumen. Sed hic metaphorice loquutus est. Alterum enim e duobus filiis mortuum intelligit.
Acies luminum. Senec. Herc. fur. 9.
Oculorum lumina. Lucret. lib. 4. 823.
Orbis inanis luminis. Ovid. 14. Met. 200.
— me luridus occupat horror
Spectantem vultus, etiamnum cæde madentes,
Crudelesque manus, & inanem luminis orbem. De Polyphemo.
Orbus luminis, i. e. Cæcus. Ovid. in Ibin 262. Idem 14. Met. 189.
Recessus cavi luminum, & inanes sinus. Senec. OEdip. 12. de OEdipo, qui oculos ipse sibi eruerat.
Frons læta parum, & dejecto lumina vultu. Virg. 6. Æn. 862.
Adoperta lumina somno. Ovid. 1. Met. 714.
Apertum oculorum lumen. Lucret. lib. 4. 1137.
Ardentia lumina. Virg. 2. Æn. 405.
Ad cælum tendens ardentia lumina frustra.
Cærula lumina Germani. Juven. 13. Sat. 164.
Cava lumina. Ovid. 8. Met. 801. de Fame,
Hirtus erat crinis, cava lumina, pallor in ore.
Crudelia lumina. Ovid. 14. Met. 728.
Corpora ut exanimi crudelia lumina pascas.
Distenta lumina. Lucan. lib. 6. 95
Jam riget atra cutis, distentaque lumina rumpit.
Experta somnum oculorum lumina. Lucret. lib. 6. 1179.
Ferrea lumina. Stat. 2. Theb. 31. de Cerbero,
Ni deus horrentem letæo vimine mulcens
Ferrea tergemino domuisset lumina somno.
Flammea lumina. Ovid. 12. Epist. 107
Glauca lumina. Claud. in Cons. Prob. & Olyb. 214
Humida lumina. Ovid. 9. Met. 536. i. e. Lacrymantia.
Languida lumina. Catul. Argon. 62. 219.
Acuere lumina. V. ACUO.
Adimere lumen alicui. Virg. 3. Æn. 658.
Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. De Polyphemo. V. ADIMO.
Amittere lumina oculorum. Nepos 20. 4. 1. Celsus. 6. 6. 9.
Ardentes oculi glauco lumine. Virg. 4. Georg. 451.
Arrecta lumina. Virg. 2. Æn. 173.
Vix positum castris simulacrum, arsere coruscæ
Luminibus flammæ arrectis: salsusque per artus
Sudor iit.
Attollens vix lumina. Virg. 5. Æn. 847.
Cernere aliquem obliquo lumine. Ovid. 2. Met. 787.
Circumfert lumina campo. Sil. lib. 17. 518.
Clauduntur in æternam lumina noctem. Virg. 10. Æn. 746.
Claudere alicui lumina. V. CLAUDO.
Composuit luctantia lumina somnus. Sil. lib. 7. 204.
Condit natantia lumina somnus. Virg. 4. Georg. 496.
Condere lumina alicujus digitis. Ovid. 10. Epist. 120.
Ergo ego nec lacrymas matris moritura videbo:
Nec mea qui digitis lumina condat, erit?
Condere digitos in lumina. Ovid. 13. Met. 561.
— digitos in perfida lumina condit,
Expilatque genis oculos.
Corrumpere orbem luminis. Lucret. lib. 3. 418.
Ut lacerato oculo circum si pupula mansit
Incolumis, stat cernendi vivata potestas:
Dummodo ne totum corrumpas luminis orbem.
Declinare lumina somno. Virg. 4. Æn. 185.
Defigere lumina aliquo. Virg. 1. Æn. 230. — sic vertice cæli
Constitit, & Lybiæ defixit lumina regnis.
Defixus mœsto lumina vultu. Virg. 6. Æn. 156.
Demittere lumina. Ovid. 16. Epist. 225.
Detorquet lumen ab illa. Ovid. 6. Met. 515.
Domare lumina somno. Stat. 2. Theb. 31.
Effossum lumen. Virg. 3. Æn. 663. Translate Vellej. 2. 52. Effossumque alterum Romani Imperii lumen. de Pompejo.
Facere noxia lumina. Ovid. 2. Trist. 103.
Cur aliquid vidi? cur noxia lumina feci?
Fallere lumina. Ovid. 4. Met. 177.
Retiaque & laqueos, quæ lumina fallere possent,
Elimat. i. e. Quæ videri non possent.
Flectere lumina. Ovid. 5. Met. 232.
Tunc quoque conanti sua flectere lumina, cervix
Diriguit.
Jactare lumina in aliquem. Ovid. 3. Epist. 11.
Labuntur frigida leto lumina. Virg. 11. Æn. 819.
Lacrymantia lumina. Ovid. 13. Met. 133.
Morientia lumina. Ovid. 9. Met. 391.
Occidit lumen, h. e. Videndi facultas, seu virtus visiva, ut loquuntur, periit. Lucret. lib. 3. 416.
At si tantula pars oculi media illa peresa'st:
Incolumis quamvis alioqui splendidus orbis:
Occidit extemplo lumen, tenebræque sequuntur.
Patentia lumina. Lucret. lib. 6. 1178.
Pererrare aliquem tacitis luminibus. Virg. 4. Æn. 364.

Per-

Perstringit fulmen lumina obliqua flamma, i. e. Oculos offuscat coruscatione. Lucan. lib. 1. 154.
Recipere lumen. Cels. lib. 6. cap. 6. 37.
Rehenat lumina morte. V. ASSIGNO.
Simulatur tecto lumine somnus. Ovid. 21. Epist. 199. i. e. Clausis oculis.
Spectantia lumina. Ovid. 4. Trist. 3. 44.
Spectare aliquid inexpleto lumine. Ovid. 3. Met. 439.
Spectare aliquem torvo lumine. Ovid. 9. Met. 27.
Subduxi flammea multicato lumina somno. Ovid. 12. Epist. 107.
Subit sopor furtim fessa lumina. Ovid. 19. Epist. 56.
Suffecta lumina leto. Valer. 1. Argon. 821.
Suffundit lumina rore, i. e. Flet. Ovid. 10. Met. 360.
Tegere somno incepto lumina. Virg. 4. Georg. 414.
Tenere immota lumina. Virg. 4. Æn. 331.
Tergere lumina manu. Catul. 44. 30.
Tenta rotantis lumina. Stat. 2. Silv. 2. 102.
Torquens flammantia lumina. Virg. 3. Georg. 433. de Serpente.
Versantes lassaque supremo lumina motu. Ovid. 7. Met. 578.
Videre aliquem placido lumine. Hor. 4. Carm. 3. 2.
Lumen, pro Expolitione. Cic. 7. Fam. 19. extr. Num jus civile vestrum ex libris cognosci potest? qui quanquam plurimi sunt, doctorem tamen lumenque desiderant. h. e. Interpretationem. Ex vetusto codice legitur Unumque. Manutius legit Usumque, id est exercitationem.
Lumen, Scientia. Lucret. lib. 1. 145.

Clara tuæ possim præpandere lumina menti

Adhibere lumen. V. ADHIBEO.
Extollere clarum lumen a tenebris. Lucret. lib. 3. 1. Scientiam.
Lumen, pro Fenestra. Cic. de Opt. gen. Orat. 5. Sed earum omnium rerum, ut ædificiorum, memoria fundamentum est, lumen actio. Vulgo tamen parum attendunt, Lumen eo loco Fenestras significare, quibus in ædes lumen admittitur: quum tamen in hac significatione non raro a scriptoribus usurpetur, ut a Catone R. R. cap. 14. apud quem etiam Luminaria, Foriculas fenestrarum significant & specularia. V. locum.
Obserata lumina. Apul. 1. Miles. p. 125. Intro vocat me, & conclave quoddam, obseratis luminibus umbrosum, demonstrat.
Obstruere luminibus, verbum antiquum juris. Cic. pro Domo 115. A Q. Seio contendit, ut Q. Posthumius sibi domum venderet. Quum ille id negaret, primo se luminibus ejus esse obstructurum minabatur. Lumina fenestrarum intelligit: quibus obstruere solent vicini, id est murum, parietem, tectum, vel tale quid contra struere, & ita lumen impedire. Jurisconsulti & Officere luminibus dicunt. V. mox seqq.
Obstruere alicujus luminibus, per metaphoram usus est Cic. de Clar. Orat. 66. Nam ut horum concisis sententiis, (interdum etiam non satis apertis, cum brevitate, tum nimio acumine) officit Theopompus elatione, atque altitudine orationis suæ: quod idem Lysiæ Demosthenes: sic Catonis luminibus obstruxit hæc posteriorum, quasi exaggerata altius, oratio. De Philisto & Thucydide. Qui locus Ciceronis corrupte impressus est. Quemadmodum enim, inquit, claritati antiqui nominis Thucydidis tanquam luminibus Theopompus officit historicus grandiloquentia stili, tanquam altitudine ædificii, & Demosthenes orator Lysiæ: sic fusiorem illum splendorem orationis Catonianæ recentiores oratores sublimiore ac florido dicendi genere quasi præumbrantes obscuraverunt. Budæus.
Devolvitur lumen in ædes. Ulpian. D. de servitut. urban. præd. l. Si arborem, Interdum dici potest, eum quoque qui tollit ædificium vel deprimit, luminibus officere, si forte κατ' ἀντανάκλασιν, vel pressura quadam lumen in ejus ædes devolvatur.
Immittere lumen, Idem ac Fenestras immittere. Paol. D. de servitut. urban. præd. l. Eos qui, Eos qui jus immittendi luminis non habuerunt, aperto pariete communi, nullo jure fenestras immisisse respondi.
Impedire lumen. Ulpian. D. de servitut. urban. præd. l. Si arborem, Si arborem ponat, ut lumini officiat: æque dicendum erit, contra impositam servitutem eum facere. nam & arbor efficit, quo minus cælum videri possit. Si tamen id quod ponitur, lumen quidem nihil impediat, solem autem auferat: &c.
Minuere lumina. Paul. D. de servitut. urban. præd. l. 4. Luminum servitute constituta, id acquisitum videtur, ut vicinus lumina vicini excipiat. Quum autem servitus imponitur, ne luminibus officiatur: hoc maxime adeptum videbitur, ne jus sit vicino invitis nobis altius ædificare, atque ita minuere lumina nostrorum ædificiorum.
Nocere lumini. Ulpian. D. de servitut. urban. præd. l. Inter servitutes, In luminibus observatur, ne lumina cujusquam obscuriora fiant. Quodcunque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest, si servitus debeatur. Opus quoque novum ei nuntiari potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat.
Obscurare lumina ædium. Marcell. D. de servitut. urban. præd. l. Scaurus, Qui binas ædes habebat, si alteras legavit: non dubium est, quin hæres possit altius tollendo obscurare lumina legatarum ædium.
Officere luminibus. Caj. D. de servitut. urban. præd. l. 1. Urbanorum prædiorum jura talia sunt: altius tollendi, & officiendi luminibus vicini, aut non extollendi. Item ibidem, l. Hæc autem. Si ædes tuæ ædibus meis serviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum ædium officiatur: & ego per statutum tempus fenestras meas præfixas habuero, vel obstruxero: ita demum jus meum amitto, si tu per hoc tempus ædes tuas altius sublatas habueris.
Recludere lumen. Marcell. D. de servitut. urban. præd. l. Scaurus, Sine accessu nullum est fructus legatum: habitari autem potest etiam ædibus obscuratis. Ceterum ususfructu loci legato, etiam accessus dandus est: ouis & haustu aquæ relicto, iter quoque ad hauriendum præstatur. Sed ita officere luminibus, & obscurare legatas ædes conceditur: ut non penitus lumen recludatur, sed tantum relinquatur, quantum sufficit habitantibus in usus diurni moderationem.
Lumina præferre menti alicujus dicitur deus: idque significat quod vulgo *Inspirare* aliquem dicimus. Cic. Antequam iret in exil. 9. Vos, vos obtestor dii immortales, qui meæ menti lumina prætulistis, quum consensum extinxi conjurationis, arcemque urbis ab incendio ac flamma liberavi.
Lumina civitatis, pro Insignibus viris, & claris quos dicimus. Cic. 3.

in Catil. 24. Tum vero, clarissimis viris interfectis, lumina civitatis extincta sunt. Idem pro Deiot. 15. Omnium gentium, atque omnis memoriæ clarissimum lumen exstinguere.
Conventus lumen: cui opponitur, Tenebræ & solitudo. Quintil. lib. 1. cap. 2. Lumen illud conventus honestissimi tenebris ac solitudini prætulissem.
Animi lumen. Columel. in præf. lib. 1. Quæ prænoscere sine lumine animi, & sine exquisitissimis disciplinis non quemquam posse crediderim.
Eloquentiæ & præceptis ejus præcipuum lumen dedit Cicero. Quintil. lib. 3. cap. 1. Hoc lumen ipsum fuisse intelligi vult.
Ingenii lumen est eloquentia. Cic. in Brut. 59.
Probitatis lumen prospicere in aliquo, h. e. Maximam probitatem. Cic. de Amicit. 27. Quod in eo quasi lumen aliquod probitatis & virtutis prospicere videamur. Al. Perspicere.
Virtutis lumen, Clara & magna virtus. Cic. 15. Fam. 5. Nunc autem opto, ut ab istis Orientis partibus virtutis tuæ lumen eluceat.
Lumina in pictura, Umbræ & alia. Plin. lib. 35. cap. 5. Tandem se ars ipsa distinxit, & invenit lumen atque umbras, differentia colorum alterna vice sese excitante: deinde adjectus est splendor alius hic quam lumen: quem quia inter hoc & umbram esset, appellaverunt tonon. Bud. Hinc ad Ornatum oratorium transfert Cic. ut, de Clar. Orat. 261. Itaque quum ad hanc elegantiam verborum Latinorum &c. adjungit illa oratoria ornamenta dicendi: tum videtur tanquam tabulas bene pictas collocare in bono lumine. Ex B. t. [Ego vero hic Lumen dictum puto, pro Loco ad spectandam tabulam idoneo, ratione luminis.
Lumina orationis sunt Sententiæ, præcipue quæ in clausulis ponuntur, translatum vocabulum a pictura. Græci vocant Schemata. V. Quintil. lib. 9. cap. 1. & quæ hic subjicimus.
Eloquentiæ lumen. Cic. in Brut. 66. Catonis Origines quem florem, aut quod lumen eloquentiæ non habent? Lumen, h. e. Quod ornamentum, schema? Ut enim Ingenii lumen est Eloquentia; sic Eloquentiæ lumina sunt Schemata. Idem in eodem Brut. 275. Erant autem & verborum & sententiarum illa lumina, quæ vocant Græci σχήματα, quibus tanquam insignibus in ornatu distinguebatur omnis oratio. Idem in Orat. 83. Illam autem concinnitatem, quæ verborum collocationem illuminat his luminibus, quæ Græci, quasi aliquos gestus orationis, σχήματα appellant, &c.
LUMINĀRE, is n. [Φῶτα] Idem quod Lumen.
Luminaria, metaphorice. Cic. 2. Philipp. 21. In te autem, M. Antoni, id decrevit Senatus, & quidem incolumis, nondum tot luminibus extinctis, quod in hostem togatum decerni est solitum more majorum. i. e. Tot egregiis viris extinctis, inquit Bud. Alii legunt Luminibus.
LUMINŌSUS, a, um. Adj. [Φωτώδης] significat Clarum, inquit Noni. 2. 489. Cic. in Orat. 125. Tum sunt maxime luminosæ, & quasi actuosæ partes duæ. Translatio est a pictura, in qua lumen dicitur, quod umbræ opponitur. Al. Actuosæ.
LUMINO, [Φωτίζω] āre. Idem quod Illuminare. Martian. Capel. lib. 1. Quos stellantibus oculis interstinctos crebri vibratus ignium luminabant. V. INTERSTINGUO.
Luminare lumine. Apul. in Herm. Trismeg. p. 96. Tibi, Deus summe, gratias ago, qui me videndæ divinitatis tuæ luminasti lumine.
LUMINATUS, a, um. Partic. Apul. 9. Met. p. 280. Male luminati, i. e. Male videntes.
Locus fenestris altioribus luminatus. Cæl. Aurel. Acut. 1. 9. 58.

L U N

LUNA, æ. f. [σελήνη, μήνη] dicta a Lucendo, quod noctu luceat. Cic. in Somn. Scip. 8. Erant autem eæ stellæ, quas nunquam ex hoc loco vidimus, & eæ magnitudines omnium, quas esse nunquam suspicati sumus: ex quibus erat ea minima, quæ ultima cælo, citima terris luce lucebat aliena. De Luna. Idem 2. de Nat. Deor. 68. Luna a lucendo nominata.
Luna modo curvata in cornua, modo æqua portione divisa, modo sinuata in orbem, maculosa, eademque subito prænitens, immensa orbe pleno, ac repente nulla. Plin. lib. 2. cap. 9.
Lunæ phases seu permutationes sunt septem. Primam in ea phasin statuunt, quum exoritur, emergitve a sole. Et corniculatio dicitur, aut corniculans luna. ea figura a Græcis Menoides, nominatur, aut Monoides, ut legitur apud Firmicum in Præfatione libri quarti [corrupte sine dubio] Postea est Dichotomos, hoc est dimidio orbe casa vel dividua. Deinde Amphicyrtos, quod est, utrinque gibbosa: utpote major dimidia, minor plena. Inde Panselene, sive plena; e Solis regione quum normaliter steterit. Rursusque Amphicyrtos, ac denuo Dichotomos. Demum luminis universitate privatur, quum silere intelligitur: & a Græcis Synodica nuncupatur, velut cum Sole cummeans, ut tradit Theon. Hæc ex Firmic. in præfatione lib. 4. Mart. Capell. lib. 8. Cæl. Rhodig. lib. 20. cap. 7.
Luna infra terram. Columel. lib. 11. cap. 3. de allio loquens, Servabimus ut luna infra terram sit.
Luna supra terram, & sub terra. Plin. lib. 18. cap. 32. Seminaria quum luna supra terram sit, fieri: calcari nulla, quum luna sub terra.
Cælum sine luna. Plin. lib. 14. cap. 21. Ipsa quoque defruta ac sapa, quum sit cælum sine luna. h. e. In sideris ejus coitu, neque alio die coqui jubent.
Coitus lunæ. Plin. lib. 16. cap. 39. V. Silens luna. Idem lib. 2. cap. 13. Defectus ducentis viginti duobus mensibus redire in suos ambitus certum est. solisque defectum non nisi novissima primave fieri luna, quod vocant coitum.
Concursus lunæ & solis, pro Coitu. Cels. lib. 1. cap. 4. pr. [Nisi intelligas potius Vespertinum utriusque luminis concursum, quem in primis noxium vitare hi, quibus infirmum caput est, debent.
Defectus lunæ. Plin. lib. 2. cap. 13.
Globus lunæ. Lucret. lib. 5. 70. Virg. 6. Æn. 725.
Labores lunæ, Eclipses. Virg. 2. Georg. 478.

Defectus solis varios, lunæque labores.

Meatus solis lunæque. Lucret. lib. 1. 129.

Numen lunæ. Plin. lib. 18. cap. 32.

Orbis lunæ. Plin. lib 2. cap 9. V. ORBIS.

Status lunæ. Plin. lib. 18. cap. 29.

Vultus purpureus lunæ. Ovid. 1. Amor. 8. 12.

Alta luna. Virg. 9. Æn. 403.

Aquilonia luna Plin. lib 2. cap. 97. V. AQUILO.

Aurea luna. Ovid. 10. Met. 448.

Bicornis luna, regina siderum. Hor. in Carm. secul. 35.

Candida luna. Virg. 7. Æn. 9.

Cava luna. Plin. lib. 8. cap. 54.

Celeres lunæ. Hor. 4. Carm. 7. 13.

Decrescens luna. Plin. lib. 17. cap. 9. ad finem.

Dimidia luna. V. Intermenstrua luna.

Dimidiata luna. Plin. lib. 18. cap. 32.

Dividua luna. Plin. lib. 2. cap. 18. In quadrato solis dividua est, in triquetro seminani ambitur orbe, impletur autem in adverso.

Errans luna. Quintil. lib. 1. cap 10. V. Canere lunam, infra.

Extrema luna. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 37. pr. Dies lunares quoque observandi, qui quodam modo bipartiri. Quod nova luna crescit ad plenam, & inde rursus ad novam lunam decrescit, quoad veniat ad intermenstruum, e quo die dicitur luna esse extrema, & prima.

Globosa luna, an plana, an acuta Quintil. lib. 7. cap. 3.

Hibernæ ventosa cacumina lunæ. Stat. 3. Theb. 48. Quia signa tempestatis in lunæ cornibus sunt constituta. Lactantius.

Intermenstrua luna. Plin. lib. 18. cap. 32. Stercus nisi decrescente luna ne tangito. Maxime intermenstrua dimidiaque stercorato.

Intermestris luna. Plin. lib. 18. cap. 39. Nisi intermestri luna atque dimidiata, ne tangas materiem. V. INTERMESTRIS.

Menstrua luna. Virg. 1. Georg. 353.

Minor luna. Hor. 2. Serm. 8. 32. i. e. Imminuta.

Nascentes lunæ. Hor. 2. Serm. 4. 30.

Noctivaga luna. Stat. 3. Silv. 5. 101.

Novæ pergunt interire lunæ. Hor. 2. Carm. 18. 16.

Novissima luna. V. Coitus lunæ. Plin. lib. 2. cap. 97. V. NOVUS.

Pernox luna. Plin. lib. 2. cap. 9.

Plena luna, & Nova Luna. Cæs. 4. Bell. Gall. 29. Eadem nocte accidit ut esset luna plena. Plin. lib. 18 cap. 32. Ova luna nova supponito: Scrobes luna plena noctu facito. V. NOVUS.

Pauperata luminibus luna. Firmic. lib. 1 cap. 2.

Quarta luna nati, i. e. Laboriosi & infelices. V. Erasmi Chiliad.

Radiantis imago lunæ. Virg 8. Æn 23.

Redeuntis cornua lunæ, i. e. Renascentis. Ovid. 10. Met. 479.

Roscida luna. Virg. 3. Georg. 337.

Rubens luna Hor. 1. Serm. 8. 10.

Sanguinea luna. Ovid. 2. Amor. 1. 23.

Carmina sanguineæ deducunt cornua lunæ.

Secunda luna. Plin. lib. 28. cap. 16.

Sera luna. Plin. lib. 2. cap. 9.

Sicca luna. Plin. lib. 17. cap. 9. ad fin.

Sitiens luna. Plin. lib. 17. cap. 9. Ibid. cap. 14. Luna sitiente, hoc est sicca.

Surgens luna. Tacit. 3. Hist. 23. Donec adulta nocte luna surgens ostenderet acies.

Tacitæ per amica silentia lunæ. Virg. 2. Æn. 255.

Turbida luna. Claud. de Bell. Gildon. 495.

Vicesima luna, pro Vicesimo die post novam lunam. Plin. lib. 2. cap. 97. Æilus idem triduo in mense consulit septima, octava, nonaque luna.

Agit luna sub terris. Plin. lib. 18. cap. 32.

Canere lunam errantem. Quintil. lib. 1. cap. 10. Iopas ille Virg. 1. Æn. 746. nonne canit,

—errantem lunam, solisque labores?

Colligit quum primum ignes luna revertentes. Virg. 1. Georg. 427.

Complent se lumine tertia lunæ cornua. Virg. 3. Æn. 645. i. e. Hic tertius est mensis.

Crescens luna. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 37. Quædam facienda in agris potius crescente luna, quam senescente. Paulo post, Lunam & crescentem, & contra senescentem. Plin. lib. 18. cap. 32. Omnia quæ cæduntur, carpuntur, tondentur, innocentius decrescente luna, quam crescente fiunt.

Crescit luna. Plin. lib. 9. cap. 14. conf. Extrema luna, supra.

Deducere lunam cælo. Virg 8. Ecl. 69.

Deducere lunam e curru. Tibull lib. 1. 8. 21.

Deripere lunam cælo. Hor. Epod. 5. 46.

Decrescens luna. Varr. lib. 1. de R. R. cap. 37. pr.

Evanescunt cornua lunæ. Ovid. 2 Met. 117.

Fulgebat cælo luna sereno. Hor. Epod. 15. 1.

Deficiens luna. Plin. lib. 2. cap. 9.

Defecit luna. Plin. lib. 2. cap. 13.

Fudit se luna plena per insertas fenestras. Virg. 3. Æn. 152. V. INSERTUS.

Imminente luna, i. e. Sub vesperum. Hor. 1. Carm. 4. 5.

Implet luna orbem cornibus quater junctis Ovid. 2. Met. 344.

Ineunte luna, vide an etiam dici possit. H. St.

Latuit quater luna, pleno quater orbe recrevit. Ovid. 2. Epist. 5.

Lucet luce aliena luna. V. LUX.

Operatur noctes luna. V. OPEROR.

Minuitur luna. Plin. lib. 2. cap. 14.

Protulit os vaga luna decorum. Hor. 1. Serm. 8. 21.

Premit lumen obscura luna. Virg. 4. Æn. 81.

Rubet luna. Hor. 2. Carm. 11. 10.

Succurrere laboranti lunæ. Juven. 6. Sat. 442.

Tenebat nox lunam in nimbo. Virg. 3. Æn. 587.

Senescens luna, V. Crescens luna. V. etiam Plin. lib. 2. cap. 9.

Silens luna. Plin. lib. 16. cap. 39. Lunam vocat silentem, quando non lucet. V. SILEO & SILENTIUM.

LUNĀRIS, e. Adj. [σεληναῖος] Quod ad lunam pertinet. Cic. in Somnio Scip. 12. Quam ob causam summus ille cæli stelliferi cursus, cujus conversio est incitatior, acuto & excitato movetur sono: gravissimo autem hic lunaris & infimus.

Annus lunaris, Qui mense uno suum efficit cursum.

Currus lunares. Ovid. 15. Met. 790.

Equi lunares Ovid. 5. Fast. 16.

Globus lunaris. Claud. 2 de Rapt. Proserp. 298.

Jubar lunare. Claud. 1. in Ruff. 147.

Lampas lunaris. Stat. 10. Theb. 277.

Orbitas lunaris. V. ORBIS.

Sidus lunare. Senec de Provid.

Lunaris ratio. Plin lib. 18. cap. 39.

LUNĀTICUS, a, um. Adj. [σεληνιακός Gl. Lat. Gr.] Lunatici dicuntur, In quos luna agit, &, ut Apuleius ait, Qui cursum lunæ patiuntur: quales sunt potissimum qui comitiali morbo laborant, aut insania, aliove morbi genere quopiam certis lunæ temporibus gravantur & agitantur. Unde Paulus mancipium furiosum aut lunaticum redhibendum censuit, in l. Bovem. § Aliquando. D. de Ædil. edicto. Isidorus lib. 10. litt. C. Caducus a cadendo dictus, id est Lunaticus, eo quod certo lunæ tempore patiatur. Artemidorus quoque eum morbum lunæ acceptum ferri ait.

LUNULA, æ. f. [σεληνίον] Res, parvæ in lunæ modum incurvata. Isidor. 10. 31. Lunulæ sunt Ornamenta mulierum, in similitudinem lunæ, bullulæ aureæ dependentes. Plaut. Epid. 5. 1. 34.

Non meministi me auream ad te afferre natali die
Lunulam, atque anellum aureolum in digito?

Lunulæ in calceis patriciorum, vel Centenarii numeri nota fuere, quot primum patres a Romulo lecti sunt, vel alia de causa ascitæ. V. Plutarch. probl. Ro. 76. & Vet Interpr. ad Juven. 7. Sat. 191.

LUNO, [μηνοειδίζω] āre. In modum lunæ, quando in cornua curvatur, flectere. Ovid. 1. Amor 1. 23.

Lunavitque genu sinuosum fortiter arcum. i. e. Intendit.

LUNĀTUS, a, um. [κεκαμμένος] Partic. Curvatus: ut, Ferramentum lunatum. Columel. lib. 12. cap. 54.

Æquora lunata placido recessu. Stat. 2 Silv. 2. 13.

Cauda lunata delphinorum. Senec. OEdip. 5.

Classis lunata. Lucan. lib. 3. 533. V. CLASSIS.

Cornibus lunatis obliquatur mare Caspium. Plin. lib. 6. cap. 13.

Flexus lunati. Sil. lib. 4. 319.

Frons lunata vituli, Cornuta. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 129.

Juba lunata. Martial. lib 8 49.

Aurea lunatæ quum stetit unda jubæ. De horrente leonis juba loquitur.

Juvenci nondum lunati fronte. Stat. 6. Theb. 267. conf. Frons lunata.

Lignum osseum lunatumque in pomis. Plin. lib. 13. cap. 4.

Pellis lunata. Martial. 1. 50.

Lunata nusquam pellis, & nusquam toga; ubi Interp. i. e. Non aderant nobiles Romani, quibus moris erat Lunæ formam in calceis gestare. V. Supra in LUNULA; & Alb. Ruben. de Re Vestiar. 2. 1. & 3. [Periphrasis est Calcei senatorii, & forensium, gestaminis perquam molesti.

Peltæ lunatæ Amazonum. Virg. 1. Æn. 494.

LUNÆ Montis promontorium, [σελήνης ὄρους ἄκρον] Ptolem. lib. 2. cap. 5. Lusitaniæ locus. Vulgo *Ponte de luna*, rectius *Punte de luna*, id est, *pointe*.

LUNARIUM Promontorium, [Λουνάριον ἄκρον] Bæticæ Hisp. Ptol. lib. 2. cap. 6. Alio nomine, *Mons Jovis*, *Scala Annibalis*. nunc *Mrvini*.

LŪNA, æ. f. [Λοῦνα] Ligurum oppidum, portu nobile. Ennius,

Lunai portum est operæ cognoscere, cives. Nunc vulgo *Sarzana*. Olivarius in Melam.

LUNENSIS, e. Adj. [Λουνήσιος] ut, Caseus sic dictus, ab oppido Hetruriæ nomine Luna. Plin. lib 11. cap. 42 Lunensium, magnitudine conspicuum, e misto Hetruriæ atque Liguriæ confinio mittunt. Martial. lib. 13. 30.

Caseus Hetruscæ signatus imagine Lunæ,
Præstabit pueris prandia mille tuis.

Ara Lunensis, Ex marmore Lunensi. Suet. Neron. cap. 50.

Marmor Lunense. Plin. 36. 6. V. Drakenb ad Sil. 8. 482.

LUNCHUS, i. m. [λογχός] a λόγχη lancea. Tertull. de Coron. Mil. cap. 11. Super luncho, quo perfossum est latus Christi.

LUNUS, i. m. Isidor. 19. 33. Lunus est cinctus, quem publice habent servi. Et dictus lunus, quia transversas habet purpuras, i. e. Lunas. conf. LIMUS.

Lunus etiam Deus Carrenorum. Idemque ac Luna. V. Spartian. in Caracall. cap. 7. Casaub. & Salmas. ad loc. & Selden. de Diis Syr. 2. 2. p. 219.

De Luno deo in nummis V. Spanh. De Usu & præst. Numism. diss. 4. p. 191.

L U O

LUO, lui, luĭtum, [λύω, τίνω, λυτρόω] ĕre. Solvere. V. Varr. loc. in LUMATA. Liv. Ut tandem debito supplicio scelus lueret. i. e. Solveret, seu purgaret. A lavando quidam ductum volunt, alii a Græco λύω, λύσω, λύω. Cic. 12. Att. 6 pr. Quomodo hoc ergo lues? uno scilicet, si mihi librum miseris. i. e. Expurgabis hoc peccatum.

Æs alienum luere, pro Solvere. Curt. lib. 10. cap. 2. ad fin. V. ÆS.

Delicta alicujus luere.. Hor. 3. Carm. 6. 1.

Facta luere. Stat. 1. Theb 601.

Libidinem alicujus luere sanguine innocentium, h. e. Abluere & expurgare. Cic. 3. Verr. 77. Verresne tibi tanti fuit, ut ejus libidinem, hominum innocentium sanguine lui velles?

Maculas luere sanguine, h. e. Abstergere & eluere. Cic. 7. Verr. 120. Errabas Verres, & vehementer errabas, quum te maculas furtorum & flagitiorum tuorum, sociorum innocentium sanguine luere arbitrabare. Emendati codd. legunt Eluere.

Peccata luere, Delictorum supplicium ferre. Liv. 38. 48. Ego tamen & cum

& cum aliis pro dignitate Imperii vestri coactis luere peccata sua, poenam pependi. Virg. 10. Æn. 32. V. ibi Servium.

Periculum luere. Liv. 10. 28. Datum hoc nostro generi est, ut luendis periculis publicis piacula simus. Verba sunt P. Decii cos. cum se devoveret.

Pœnas luere, quod & Dare pœnas dicitur, pro Ferre supplicium. Cic. 2. Att. 9. Itaque mei peccati luo pœnas: quamquam tuæ me litteræ sustentant.

Pœnam luere. Tacit. 6. Ann. 4. Præcipuus olim circumveniendi Titii Sabini, & tunc luendæ pœnæ primus fuit.

Stuprum oblatum voluntaria morte luit Lucretia. Cic. 5. de Fin. 64.

Supplicia luere, Sustinere, pati. Justin. lib. 2. cap. 5. Quicunque capi potuerunt, suppliciis crucibus luerunt.

Luere capite, Capita puniri. Liv. 9. 5. Obsides etiam sexcenti equites imperati, qui capita luerent, si pacto non staretur.

Luitur. Lucan. lib. 2. 312.

— hac cæde luatur

Quicquid Romani meruerunt pendere mores.

Luere, Pretium redemptionis redemptori offerre, inquit Budæus. Ulpian. in L. Qui status. D. de re militari. Qui status controversiam patiuntur, licet revera liberi sint, non debent per id tempus militiæ dare, &c. sed nec qui ab hostibus redempti sunt prius, quam se luant.

Luitūrus, a, um. Partic. [λύσων] ut,

Luitura pœnas puppis. Claud. 6. Cons. Hon. 140.

Luendus, a, um. Partic. [λυτέος] Ovid. 2. Trist. 101.

Scilicet in superis etiam fortuna luenda est.

Luitio, ōnis. f. [λύσις] Ulpian. de Captivis & postliminio reversis. L. Si patre, Si patre redempto & ante luitionem defuncto, filius post mortem ejus redemptionis quantitatem offerat, dicendum est suum ei posse hæredem existere.

Luēla, æ. f. Idem. Lucret. lib. 3. 1028.

Sed metus in vita pœnarum pro malefactis

Est insignibus insignis, scelerisque luela

Carcer, &c. 1 2. Carcer sceleris expiatio & pœna. Lambinus.

Lŭito, āre. Idem quod Luere. Varro Ἑκατόμβῃ. Habes qui, & cujus rei causa fecerim hecatomben, in quo eco (ut puto) quoniam est lueta solvere, luitavi. Non. 2. 482. Antiquum. [Forte Luitavi legendum. a Partic. enim Luitum, (unde Luiturus, & Luitio) fit Luito frequentativum, indeque Luto & Lito. V. Fest. in Litatus.

L U P

Lupa, **Lupanar**, V. **lupus**.

Lŭperca, æ. f. Dea, quæ lupis præest, ne noceant. Arnob. 4. p. 128.

Lŭpercal, ālis. n. [Λουπερκάλιον, Λύκαιον] Locus sub monte Palatino Romæ. Servius, Sub monte Palatino est quædam spelunca, in qua de capro luebatur, id est sacrificabatur: unde Lupercal dictum nonnulli putant. Alii quod illic lupa Remum & Romulum nutrierit. Alii (quod est verius) locum esse hunc sacratum Pani deo Arcadiæ: cui etiam mons Lycæus in Arcadia est consecratus. Et dictus est Lycæus, quod lupos non sinat in oves sævire. Ideo & Evander deo gentis suæ sacravit locum, & nominavit Lupercal, quod præsidio ipsius numinis lupi a pecudibus arcerentur. Hæc Servius enarrans illud Virg. 8. Æn. 343.

Hinc locum ingentem, quem Romulus acer Asylum

Rettulit, & gelida monstrat sub rupe Lupercal,

Parrhasio dictum Panos de more Lycæi. Ovid. 2. Fast. 381.

Quod si dicitur a Luendo, quod ibi per caprum luebatur, hoc est sacrificabatur: erit dictio ex tribus orationis partibus composita, quasi Luere per caprum. V. Quintil. lib. 1. cap. 5.

Lupercālis, e. Adj. ut, Sacrum lupercale. Suet. August. cap. 31. V. ibi Pitisc.

Lupercālia, ōrum. n. [Λουπερκάλια] Celebritas erat Romæ in honorem Panos; & qui hæc sacra faciebant, Luperci dicebantur. Servius, Quum in honorem Panos Lupercaliorum solennitas celebraretur, pecora Romanorum subito a latronibus rapta sunt. Illi projectis vestibus persecuti sunt latrones: quibus oppressis, & receptis animalibus, propter rem a nudis prospere gestam, consuetudo permansit ut nudi Lupercalia celebrarent. Hæc Servius explicans illud Virg. 8. Æn. 663.

Hic exsultantes Salios, nudosque Lupercos. V. Liv. lib. 1. cap. 5. Et Valer. Max. lib. 2. cap. 2. tit. ult. De ordine equestri. De Lupercalibus etiam Plutarchus scribit in Romulo & Cæsare. Fiebant autem mense Februario ad expiandos manes. Græci Λύκαια vocant. Cic. 2. Philip. 89. Et 2. Q. frat. 12. Hodierni diei res gestas Lupercalibus habebis.

Luperci, orum. m. dicti sunt quasi ex illorum mysteriorum semine exorti, sive (ut Varro de L. L. 4. 15. putat) quod Lupercalibus in Lupercali sacra facerent. Faciebant autem nudi in honorem Panos. Cic. 2. Philip. 85. Insectatur M. Antonium, quod in Lupercalibus, in quibus sedebat Cæsar amictus toga purpurea, in sella aurea coronatus, se consul nimis lupercum exhibuerit. Nam nudi sacerdotes luperci currendo lustrabant civitatem, & verberabant prægnantium manus mulierum (ut facilioris essent partus) zona ex corio capri. V. Serv. d. l. Ovid. 5. Fast. 101.

Semicaper coleris succinctis, Faune, Lupercis. Plin. lib. 34. cap. 5. Lupercorum habitu.

Lupfurdum, i. n. [Λουπφουρδον] Ptolem. lib. 2. cap. 11. Germaniæ urbs, Hodie Misna, vulgo *Meissen*.

Lupia, sive **Luppia**, æ. f. [Λουππίας] Germaniæ fluvius in Rhenum illabens, Pomponio lib. 3. 3. Conjectura probabilis ad eum esse quem hodie vulgo *die Lippe* vocant. V. Cluver. Introd. Geogr. lib. 3. cap. 5. Strabo lib. 7. longe secus quam Pomponius Lupiam in eandem partem cum Visurgi & Amisia deferri ait, ut Lupiæ nomine non *die Lippe*, sed is amnis quem hodie Fuldam vocant, intelligatur. Tacitus (adeo in re tantilla variant scriptores) libro Augustæ historiæ 2. Lupiam vocat amnem, non in Rhenum, sed in Oceanum elapsum. [Immo nihil usquam de ostio Luppiæ Tacitus. V. eum Ann. 1. 60. & 2. 7. Hist. 5. 22. Non igitur a Mela dissentit. Quin nec Strabo, siquidem nihil aliud intelligi voluit, quam omnes hos fluvios in Oceanum denique influere.

Lupiæ, arum. f. Urbs Calabriæ, apud Melam lib. 2. cap. 4. Hodie vulgo dicitur *Lece*, ut scribit Olivarius in Melam.

Lupīnum, i. n. & frequentius **Lupīnus**, i. m. [θέρμος] Genus leguminis, omnium amarissimum. Plin. lib. 18. cap. 14. Lupino est usus proximus, quum sit & homini & quadrupedum generi ungulas habenti communis. Remedium ejus ne metentes fugiat exsiliendo, ut ab imbre tollatur. Nec ullius quæ seruntur, natura assensu terræ mirabilior est. Primum omnium cum sole quotidie circumagitur, horasque agricolis etiam nubilo demonstrat. Ter præterea floret. Terram amat, terraque operiri non vult. Et unum hoc seritur non arato. Quærit maxime sabulosa & sicca, atque etiam arenosa. Coli utique non vult. Tellurem adeo amat, ut quamvis frutetoso solo conjectum inter folia vepresque, ad terram tamen radice perveniat. Pinguescere hoc satu arva, vineasque diximus. Itaque adeo non eget fimo, ut optimi vicem repræsentet. Hor. 1. Epist. 7. 23.

Nec tamen ignorat quid distent æra lupinis. De Imperito rerum. V. Adagia Erasmi.

Pallentes lupini. Ovid. de Medicam. faciei 69.

Tristis lupini fragiles calami. i. e. Amari. Virg. 1. Georg. 75.

Lupīnācĕus, a, um. Adj. ut, Lomentum lupinaceum. Apul. de Herb. cap. 22. n. 2.

Lupīnārius, a, um. Adj. ut, Labrum lupinarium. Cato de R. R. cap. 10. & 11.

Lupinarius, i. m. Negotiator lupinorum, seu forte Quorumvis leguminum. Lamprid. Alex. Sever. cap. 33. Corpora omnium constituit, vinariorum, lupinariorum, &c.

Lupillus, i. m. dimin. Plaut. Stich. 3. 4. 9.

Olea in tryblio, lupilli comminuto crustulo.

Lupinus, a, um. Adj. a Lupus. V. post seq. dict.

Lŭpus, i. m. [λύκος] Notum animal.

Hic & Hæc Lupus dicere antiquitus est, inquit Servius, qui videtur Lupa apud Virgilium tanquam pro novo habere. H. Sc. V. Serv. ad 8. Æn. 641. conf. ad 2. 355.

Barba lupi. Hor. 2. Serm. 8. 42.

Genus acre luporum. Virg. 3. Georg. 264.

Incursus luporum. Virg. 3. Georg. 407.

Acres lupi. Hor. Epod. 12. 26.

Asper lupus. Ovid. 15. Met. 403.

Avidus. Ovid. 1. Trist. 5. 78.

Avius. Virg. 11. Æn. 810.

Canus. Ovid. 6. Met. 528.

Cervarius lupus. V. **cervus**.

Cruentus. Stat. 3. Theb. 165.

Fulvus lupus. Ovid. 11. Met. 772.

Infestus pecori lupus. Hor. Epod. 15. 7. Ovid. 2. Fast. 800.

Insatiabiles lupi. Ovid. in Ibin 172.

Martiales lupi. Hor. 1. Carm. 17. 9. Martiales vocat, quia olim Marti hoc animal sacrum fuit. V. Liv. 10. 27.

Montani. Ovid. 11. Epist. 90.

Procaci lupi. Hor. 2. Serm. 2. 36.

Rapaces. Horat. Epod. 16. 19.

Superbi. Valer. 3. Argon. 635.

Vehemens lupus. Hor. 2. Epist. 2. 28.

Acuunt agni lupos balatibus. V. **acuo**.

Frementes lupi circum stabula. Ovid. 5. Met. 627.

Insidiatus pleno lupus ovili. Virg. 9. Æn. 59.

Petit taurus cornu, lupus dente. Hor. 2. Serm. 1. 52.

Ululantes lupi. Virg. 1. Georg. 486.

Triste lupus stabulis. Virg. 3. Ecl. 80. Proverbii formam habet.

Lupus est homo homini. Plaut. Asin. 2. 4. 88.

Lupus est homo homini, non homo, quum qualis sit, non novit. Hoc proverbio monemur ne quid fidamus homini ignoto, sed perinde atque a lupo caveamus. Ex Erasmo.

Ovem lupo commisisti. Ter. Eun. 5. 1. 16. Concinne utemur hoc proverbio, quoties ei servandum aliquid committitur, cujus gratia custodem magis oporteat adhiberi. Cic. 3. Philip. 27. Etenim in concione dixerat se custodem futurum Urbis, usque ad Calendas Maias ad Urbem exercitum habiturum. O præclarum custodem! ovium (ut aiunt) lupum. Custosne Urbis, an direptor & vexator esset Antonius? Ex Erasmo.

Eripere agnum lupo. Plaut. Pœn. 3. 5. 31. Utemur hoc proverbio ubi quis frustra conatur prædam recipere, cui semel manus injecit rapax aliquis. Improbum enim videtur, sperare futurum, ut lupus agnum semel arreptum amittat. Ex Erasmo.

Lupus in fabula, vel sermone. Ter. Adelph. 4. 1. 21. Dicitur hoc adagium, quum forte fortuna in medio sermone intervenit is, cujus mentio fiebat. Cic. 13. Att. 33. De Varrone loquebamur. Lupus in fabula: venit enim ad me, & quidem id temporis ut retinendus esset. Plaut. Stich. 4. 1. 71.

Atque eccum tibi lupum in sermone: præsens, esuriens adest. Ex Erasmo.

Tenere lupum auribus. Dicitur in eos qui ejusmodi negotio involvuntur, quod neque relinquere sit integrum, neque tolerare possit. Ter. Phorm. 3. 2. 21.

Mihine domi est? immo quod aiunt, auribus teneo lupum

Nam neque quomodo a me amittam invenio: neque uti retineam scio.

Fortunatum Phædria Antiphonia dixerat, cui quod amet domi sit. Sueton. in Tiber. cap. 25. Cunctandi causa erat, metus undique imminentium discriminum: ut sæpe lupum se auribus tenere diceret. Ex Erasmo.

Lupi Mœrin videre priores. Virg. 9. Ecl. 54. In raucum dicitur, & cui vox repente sit adempta. Festivius dicetur in eos, qui metu alicujus obticescunt, alioqui feroces. Servius admonet physicos auctores dixisse, inesse eam vim lupis, ut si quem hominem priores viderint, ei vocem adimant. Plin. lib. 8. cap. 22. Sed in Italia quoque creditur luporum visus esse noxius: vocemque homini, quem priores contemplentur, adimere ad præsens. Ex Erasmo.

Lupus, [λάβραξ] Piscis. Plin. lib. 32. cap. 2. Minus in providendo lupus solertiæ habet, sed magnum robur in pœnitendo. nam ut hæserit in hamo, tumultuoso discursu laxat vulnera, donec excidant insidiæ. Luporum laudatissimi, qui appellantur lanati, a candore, mollitiaque carnis. Martial. lib. 13. 89.

Laneus Euganei lupus excipit ora Timavi,
Æquoreo dulces cum sale pastus aquas. V. LANEUS.

Proceri lupi. Hor. 2. Serm. 2. 36.

—laudas insane trilibrem
Mullum; in singula quem minuas pulmenta, necesse est.
Ducit te species, video: quo pertinet ergo
Proceros odisse lupos? quia scilicet illis
Majorem natura modum dedit: his breve pondus.

Rapax lupus. Columel. lib. 8. cap. ultim.

Lupi, Freni asperrimi, a lupinis dentibus dicti, quia inæquales sunt: sive quia duritiam habeat lupinorum dentium similem, & propterea morsus eorum asperrimus. Dicuntur & Lupata: vide infra post LUPOR. His frenis utebantur Galli. Ovid. 4. Trist. 6. 4.

Tempore paret equus lentis animosus habenis,
Et placido duros accipit ore lupos.

Lupus, Instrumentum aduncum, quo vasa quæ in puteum forte ceciderunt, extrahuntur: Harpax Græco vocabulo, & Harpago nominatur. Liv. 28. 3. In alios lupi superne ferrei injecti, ut in periculo essent, ne suspensi in murum extraherentur.

Lupus, Aranei genus. Plin. lib. 11. cap. 24. Luporum minimi non texunt.

LUPUS SALICTARIUS, [βρύον] Ruellius. Herba cujus meminit Plin. lib. 21. cap. 15. Officinis vulgo *Lupulus* vocatur, Gallis *houblon* vel *hubelon*. Caulibus aculeatis longissimisque reptat in vepribus & salictis, foliis vitis albæ. Hoc frugibus admisto Germani suam condiunt cervisiam.

LŬPA, æ. f. [λύκαινα] Auctor de Viris illust. cap. 1. Parvulos in Tiberim abjecit, quos aqua in sicco reliquit: ad vagitum lupa accurrit, eosque uberibus suis aluit. Et Liv. 1. 4. Lupam sitientem ex montibus, qui circa sunt, ad puerilem vagitum cursum flexisse: eam summissas infantibus adeo mitem præbuisse mammas, ut lingua lambentem pueros magister regii pecoris invenerit. ab eo ad stabula Laurentiæ uxori educandos latos. Sunt, qui Laurentiam vulgato corpore Lupam inter pastores vocatam putent: inde locum fabulæ ac miraculo datum. V. Inscript. Grut p. 105. n. 2. Plin. lib. 8. cap. 17. Quæ de infantibus ferarum lacte nutritis, quum essent expositi, traduntur, sicut de conditoribus nostris a lupa, magnitudini fatorum accepta ferri æquius, quam ferarum naturæ arbitror.

Inhumana lupa. Propert lib. 4. 4. 54.

Rapidæ tradis ovile lupæ. Ovid. 3. de Arte Am. 8.

Rava lupa Hor. 3. Carm. 27. 3.

Lupa, pro Meretrice. Plaut. Epid. 3. 3. 22.

Diversunt mores virgini longe, ac lupæ. Hinc

LUPŬLA, æ. f. dimin. Apul. 5. Met. p. 164. Elm. Perfidæ lupulæ magnis conatibus nefarias insidias tibi comparant.

LUPĪNUS, a, um Adj. [λύκειος] Quod pertinet ad lupum. Plin. lib. 28. cap. 9. Masurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradit. Cic. in Catil. 3. 19. Quem inauratum in Capitolio, parvum atque lactentem, uberibus lupinis inhiantem, fuisse meministis.

Galea lupina. Propert. lib. 4. 11. 20.

LUPĀNAR, āris. n. [πορνεῖον, χαμαιτυπεῖον] Locus in quo diversantur meretrices. Quintil. lib. 7. cap. 4. An deprehensus in lupanari cum aliena uxore adulter sit, quæritur. Juven. 6. Sat. 12. de Messalina.

Intravit calidum veteri centone lupanar.

O lupanar, Convicium apud Catull 40. 13.

Non assis facis? o! lutum, lupanar,
Aut si perditius potest quid esse. Al. Oblitum. If. Voss. legit O lutum lupanare. q. V. [Commodius, repetita interjectione, leges O lutum! o lupanar! V. LUTUM.

LUPANĀRIUM, i. n. Idem. [πορνεῖον] Ulpian. De petitione hæreditatis, Licet a lupanario præceptæ sint. nam & in multorum honestorum virorum prædiis lupanaria exercentur. Idem in l. Quid tamen. D. De receptis.

LUPANARIS, e. Adj. Apul. 9. Met. p. 229. Elmenh. Larem mariti lupanari maculasset infamia. V. Voss. d. l. Catull.

LUPOR, [πορνεύω] āri. Scortari, meretricari. Accius apud Non. 2. 497. Qui cum meretrice per vias habitu nostro lupantur. Antiquum.

LUPĀTUS, a, um Adj. ut, Frena lupata. Hor. 1. Carm. 8. 6.

Gallica nec lupatis Temperat ora frenis. Frena autem lupata, frena sunt lupos habentia, & duriora, asperioraque: ut currus falcati dicuntur, qui falces habent: secures dolabratæ, quæ habent dolabram, &c. Turnebus. Hinc

LUPĀTUM, i. n. [χαλινὸς] Idem quod Lupus, pro Freno asperrimo. Virg. 3. Georg. 208.

—pressique negabant
Verbera dura pati, & duris parere lupatis. Dicta lupata, ut ait Servius, a lupinis dentibus, qui inæquales sunt. Unde & eorum morsus vehementer obest.

Dura lupata. Ovid. 1. Amor. 2. 15.

Asper equus duris contunditur ora lupatis.

LUPĀTUS, i. m. dixit Solinus cap. 57. Ducis, qui in acie ceciderat, equum ovaturus insiluit: isque adeo sprevit lupatos, ut de industria cernuatus, ruina & se & equitem pariter affligeret.

L U R

LŪRA, æ. f. Os culei, sive utris ab antiquis dicta est. Festus. conf. LORA.

LURCO, ōnis. m. [γαστρίμαργος] Gulosus, & bonorum suorum consumptor: a Lura, inquit Festus. Plaut. Pers. 1. 1. 16.

Perenniserve, lurco, edax, furax, fugax. Lucilius apud Non. 1. 34.

Edite lurcones, comedones, vivite ventres. Suet. de Clar. Grammat. cap. 15. Lastaurum & lurconem, & nebulonem, popinonemque appellans, & vita, scriptisque monstrosum.

LURCONIANUS, a, um. Adj. Tertull. de Anima cap. 33. Condimenta Apiciana & lurconiana.

LURCO, āre; & LURCOR, āri. dep. [λαιμαργεῖν] Cum aviditate cibum comedere. Pomponius Syris, Lardum lurcabat lubens. Lucilius Satyr. 2.

Nam quid mœrino, subjectoque huic opus signo,
Ut lurcaretur lardum, & carnaris furtim. Ex Non. 2. 34.

LURCABUNDUS, a, um. Adj. Quintil. 2. 6. Burman. scribit cum cu.

LURIA, æ. f. Oxymelum appellatum, quod ex aceto & melle componitur. Isidor. 20. 3. conf. LORA.

LŪRĬDUS, a, um. Adj. [ὠχρός] Quod est supra modum pallidum, quasi Loridum & loro percussum, lividumque factum. Turnebus autem Luridum colorem existimat esse appellatum a similitudine coloris Luræ, id est utris coriacei, atque adeo a similitudine corii. Plaut. Capt. 3. 4. 63.

Viden' tu illi maculari corpus totum maculis luridis?

Aconita lurida, Ab effectu. Ovid. 1. Met. 146. V. ACONITUM.

Color luridus. Plin. lib. 18 cap. 20. Quod nisi festinato peragatur, lurido colore mucescere.

Dentes luridi. Hor 4. Carm 13. 10.

Fetæ luridæ. Varro 2. de R. R. cap. 10. Quum in Liburniam venisses, te vidisse matresfamilias eorum, afferre ligna, & simul pueros quos alerent, alias singulos, alias binos, quæ ostenderent fetas nostras quæ in conopœis jacent dies aliquot, esse luridas, mucidas & contemnendas.

Horror luridus. Ovid. 14. Met. 198.

Lumina lurida. Ovid. 15. Met. 786.

—solis quoque tristis imago
Lurida sollicitis præbebat lumina terris. V. p. p. Sol.

Mors lurida. Sil. lib. 13. 560.

Orcus luridus. Hor. 3. Carm. 4. 74.

Mæretque partus fulmine luridum
Missos ad Orcum.

Pallor luridus. Ovid. 4. Met. 267.

Pelle lurida amicta ossa. Hor. Epod. 17. 22.

Sol luridus, Pallidus & nubilus. Plin. Epist. 20. lib. 6. Mox dies verus, sol etiam effulsit: luridus tamen, qualis esse, quum deficit, solet.

Sulfura lurida. Ovid. 14. Met 791.

LUROR, ōris. m. [ὠχρότης] Pallor. Lucret. lib. 4. 333.

Lurida præterea fiunt quæcunque tuentur
Arquati: quia luroris de corpore eorum
Semina multa fluunt simulacris obvia rerum.

Deformes lurore. Apul 9. Met. p. 222.

LURIDĀTUS, a, um. Quasi Partic. a Lurido. Tertull adverf Marc. 4. 8. Qui retro luridati delinquentiæ maculis, & nigrati ignorantiæ tenebris.

LURŬLENTUS, a, um. Adj. Apul. 7. Met. p. 100. Conceptaculum aquæ lurulentæ. [Sed rectius Elmenh. p. 196. & Stewech. p. 574. Luculentæ. Quin plane perspicuum est, errorem esse typothetæ.

L U S

LUSCĬNIA, æ. f. [ἀηδὼν] Avis, dicta quod lugens canat. Plin. lib. 10. cap. 29. Luscinia diebus ac noctibus continuis quindecim garrulus sine intermissu cantus, densante se frondium germine, non in novissimum digna miratu ave. Primum, tanta vox, tam parvo in corpusculo, tam pertinax spiritus. Deinde in una perfecta musice scientia, modulatus editur sonus, & nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto, promittitur revocato, infuscatur ex inopinato: interdum & secum ipse murmurat, plenus, gravis, acutus, creber, extentus, ubi visum est vibrans, summus, medius, imus. Græci Philomelam vocant. Martial. lib. 14. 80.

Flet philomela nefas incesti Tereos: & quæ
Muta puella fuit, garrula fertur avis. Horat. 2. Serm 3. 245.

Luscinias soliti impenso prandere coemptas.

LUSCINIUS, i. m. Idem. Phædr 3. Fab 18. 2. [In Gloss. Lat. Gr. Luscinia, ἀηδὼν, & Luscinius ἀηδών. Nisi Luscinius legendum.

LUSCINIŎLA, æ. f. dimin. [ἀηδόνιον] Plaut Bacch 1. 1. 4.

Pol ego quoque metuo, lusciniolæ ne defuat cantio. Proverb. de iis quæ miraculo alicui sunt.

LUSCIŌSUS, qui & LUSCITIŌSUS, a, um. Adj. [μύωψ, νυκτάλωψ] Lusciosi sunt, ut quidam existimant, quos Græci Nyctalopas appellant, qui & mane & vesperi exiliter admodum vident, nec fere nisi interdiu. V. dict. seq. Nonius 1. 512. Lusciosi, qui ad lucernam non vident, & μύωπες vocantur a Græcis Plin lib 29 cap. ult. Fimum quoque gallinaceorum duntaxat rubrum lusciosis illinendum monstrant. Plaut. Mil. 2. 3. 58. Verbero, edepol tu quidem cæcus, non luscitiosus. conf. Taub. ad h. l.

LUSCITIO, ōnis. f. Vitium visus, quod Græci νυκταλωπίαν dicunt. Fest. Luscitio, vitium oculorum, quod clarius vesperi, quam meridie cernit. Ulpian. in l. Idem Ofilius. §. Sed & D. de Ædil. edicto, Id est, ubi homo neque matutino tempore videt, neque vespertino: quod genus morbi Græci vocant νυκτάλωπα. Luscitionem eam esse quidam putant: ubi homo lumine adhibito nihil videt. Quidam Nuscitionem, quidam Eluscationem hic legunt. Hinc Lusciosus, qui & Luscitiosus & Nusciciosus, ut ait Ibidem. V. NUSCITIOSUS.

LUSCUS, i. m. [ἑτερόφθαλμος] Qui altero captus est oculo. Pers. Satyr. 1. 128.

—qui possit dicere, lusce. Cic. 2. de Orat. 245. Cœnabo, inquit, apud te, huic lusco familiari meo C. Sextio: uni enim locum esse video. Martial. lib. 8. 51.

Hunc tu convivam cautus vitare memento:
Tunc furit, atque oculo luscus utroque videt.

Dux luscus. Juven. 10. Sat 158.

Quum Getula ducem portaret bellua luscum. Intelligit Annibalem, altero oculo captum.

LUSCA, æ f. [ἑτερόφθαλμος] Martial. lib. 4. 65.
Oculo Philænis semper altero plorat:
Quo fiat istud quæris modo? lusca est.

LUSCĪNUS, a, um. Plin. 8. 37. Qui altero lumine orbi nascerentur, Coclites vocabantur: qui parvis utrisque, Ocellæ; Luscini injuriæ cognomina habuerunt. [De violenta elusc tione exponit Harduinus. Legendum puto Ocellæ: Et Luscini &c. facile enim copulativam particulam absorbere potuit præmissa diphthongus. Injuriam autem naturæ intelligit, Luscos gignentis. Tametsi potius existimem Luscinus adoptivum cognomen esse, a Luscius gentili tractum, ut Flamininus a Flaminius, Antoninus ab Antonius.
Cognomen fuit Fabriciorum Romæ. V. Liv.

LUSIO, V. LUDO.

LŪSĪTĀNIA, æ. f [Λυσιτανία] Pars ulterioris Hispaniæ, quam nunc Portugalliam appellant. Scribit Plin. lib 3. cap. 1. Lusum Liberi patris aut Lysam cum eo bacchantem nomen dedisse Lusitaniæ. Hæc Oceano Occidentali alluitur, in qua est civitas Emerita. Strabo lib. 3. Tagi regio ad Aquilonem spectans Lusitania est, inter Hispanos gens amplissima, & annis plurimis Romanorum armis oppugnata. V. plura ibidem.

LUSITĀNUS, a, um. Adj. ut, Tela Lusitana. Valer. Max. 9. 1. 5.
Manus Lusitana. Sil. 5. 335.

LUSITO, LUSOR. V. LUDO.

LUSIOS, [Λούσιος] Bocatio, sive, ut quidam, LYSIUS, i. m. Arcadiæ fluvius, quem penes est sepulchrum Æsculapii, Arsippi & Arsinoæ filii, qui primus alvi purgationem, atque dentis avulsionem adinvenisse dicitur. V. Pausan. Arcad. p. 260. Wech.

LUPIÆ, [Λουπίαι] Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Calabriæ urbs, Lupia Plinio. Vulgo *Lecce*, *Leze*.

LUSTRĀGO, inis. f. herba Verbenaca, in lustrando olim adhibita. Apul. de Herb. cap. 3.

LUSTRUM, i. n. [φωλεὸν, καταδύσεις, χειὰ] Ferarum habitaculum in silvis. A luto: quod sit lutosa lacuna. Virg. 2. Georg. 471.
Non absunt illis saltus ac lustra ferarum.
Deserta ferarum lustra. Virg 3. Æn. 647.
Devia lustra. Ovid. 3. Met. 146.
Invia lustra. Virg. 4. Æn. 151.
Tetrica lustra Stat. 9 Theb. 615.
Lustrum, Popinæ & lupanaria, ac meretricum diverticula. Servius ad 3 Æn 647. Lupanaria lustra dicimus, ubi habitant lupæ, id est meretrices: dictæ ab obscænitate, & odoris similitudine. Plaut. Asin. 5. 2. 84.
Cano capite, te cuculum uxor ex lustris rapit. Cic. 2. Philip. 6. Quum omnes impuritates pudica in domo quotidie susciperes, vino lustrisque confectus. Idem pro Cœl. 57. In qua lustra, libidines, &c.
Mala lustra. Hor. 1. Serm. 6. 69.
Jacere in lustra. V. JACEO.
Perire lustris. Lucret. lib. 4. 1130.
Desidiose agere ætatem, lustrisque perire.
Lustrum, Quinquennale spatium significat, auctore Festo: In quot annos prædia locari olim solebant, ut nunc in ter ternos, id est novenos. Lustrum nominatum tempus quinquennale a luendo, hoc est solvendo, inquit Varro, de L. L. 5. 2. extr. quod quinto quoque anno vectigalia, & ultro tributa, per censores persolvebantur. Plin. 9 Epist. 37. Nam priore lustro, quanquam post magnas remissiones, reliqua creverunt. Lustrum a Latinis vocatur, quod Olympias apud Græcos dicitur, id est quinquennium: ita tamen ut quadriennio exacto, quinto quoque anno ineunte, lustrum peractum esse intelligatur. Plin. lib. 2. cap 47 Omnium quidem (si libeat observare minimos ambitus) redire easdem vices quadriennio exacto Eudoxus putat, non ventorum modo, verum & reliquarum tempestatum magna ex parte. Et est principium lustri ejus semper intercalari anno Caniculæ ortu. Ulpianus in l. Si quis nec causam. D. de Rebus creditis, Nam etsi colonus post lustrum completum fructus percepesit: condici eos constat. Tacitus Ann. 16. 2. Secundum lustrum appellat, ut Secundam Olympiadem: de ludicro quinquennali loquens Romæ instituto. Hæc Budæus. Cic. 6 Att 2. Populi autem nullo gemitu publicanis, quibus hoc ipso lustro nihil solverant, etiam sexennii reliqua reddiderunt.
Veniet lustris labentibus ætas. Virg. 1. Æn. 287.
Lustrum & Olympias a multis eodem significato usurpantur. Ovid. 4. de Pont. 6. 6.
In Scythia nobis quinquennis olympias acta est,
Jam tempus lustri transit in alterius. Martial. lib. 4. 45. ad Phœbum,
Ut qui prima novo signat quinquennia lustro,
Impleat innumeras Burrus olympiadas. Auson. de suo Fastorum lib. ad Proculum,
Fors erit, ut lustrum quum se cumulaverit istis,
Confectam Proculus signet olympiadem. Servius exponens illud Virg. lib. 1. Æn. 287.
—veniet lustris labentibus ætas, &c. Lustris, inquit, i. e. Quinquenniis Et bene olympiadibus computat tempora: quia nondum erant vel Roma, vel Consules. Lustrum autem dictum, quod post quinquennium unaquæque civitas lustrabatur. Hæc ille.
Lustrum, Purgatio Urbis quæ sacrificiis, censu peracto, fiebat. Omnes centuriæ & equites in campum Martium convocati, sue, ove, tauro, cæsis immolarunt, quod Lustrum est dictum: sicque a sacrificio illo Census obtinuit nomen lustri. V. Liv. 1. 44 Adde Ascon. in Divin. fi. & Cic. 2. de Orat 183. V. SUOVETAURILIA.
Lustro condendo, non victimarii, sed Censores ipsi hostiam immolabant Athenæus lib. 14. Deipnos. Sed & apud Romanos, Censores, qui maximus magistratus est, prætexta induti. & coronati, securi hostias prosternebant. Cic 2. de Orat. 268. Asello Africanus objicienti lustrum illud infelix, Noli, inquit, mirari: is enim qui te ex ærariis exemit, lustrum condidit, & taurum immolavit. Sortiri autem solebant Censores, uter lustrum conderet. Liv 29 37. Lustrum conditum serius, quia per provincias dimiserunt Censores, ut civium Romanorum in exercitibus, quantus ubique esset, referretur numerus. Censa cum iis CCXV millia hominum. condidit lustrum C. Claudius Nero. Idem 35. 9. pr. Censores erant priore anno creati Sex. Ælius Pætus, & C. Cornelius Cethegus. Cornelius lustrum condidit. Et lib. 38. 36. extr. M. Claudius Marcellus Censor, sorte superato T. Quintio, lustrum condidit. Rursus 42. 10. pr. Eo anno lustrum conditum est. Censores erant, Q. Fulvius Flaccus, L. Postumius Albinus. Postumius condidit.

LUSTRĀLIS, e. Adj. [καθάρσιος] Quod ad lustrum, vel Lustrationem pertinet. Liv. 1. 28. Castra castris jungere jubet: sacrificium lustrale in diem posterum parat.
Aqua lustralis. Ovid. 3. de Pont. 2. 73.
Census lustralis. V. Lustrum condere, in LUSTRUM.
Certamen lustrale. Tacit. 16. Ann. 4. V. paulo infra.
Exta lustralia. Virg 8. Æn. 183. Exta lustralia veteres dixerunt Prævinguia: eo quod lustralis, id est quinquennalis bos dicitur esse perfectæ ætatis. [V. Serv. ad loc.
Lustrale solenne exercitus. Tacit. 10. Ann. [At non exstat hic liber Ann. Certamen lustrale, quod & Quinquennale alias vocat, habes Ann. 16. 4 pr.

LUSTRĬCUS, a, um. Adj [ἀγνιστικός] unde, Lustrici dies infantium appellantur, puellarum octavus, puerorum nonus: quia iis infantes lustrantur, & nomina eis imponuntur. Hæc Fest Eadem fere Macrob. lib 1. Saturn. cap. 16. Suet in Neron cap. 6. Ejusdem futuræ infelicitatis signum evidens die lustrico exstitit. Qui eos lustrant vocantur Lustratores, & si feminæ sunt, Lustratrices. Qui vero lustrantur, Lustrati nominantur. V. in verbo LUSTRO.

LUSTRĬFĬCUS, a, um. Adj. [καθαρτικός] Idem. ut, Cantus lustrificus. Valer. 3. Argon 448

LUSTRO, [ἁγνίζω, ἀποκαθαίρω] āre. Explare significat. Virg. 5. Ecl 75.
— & quum solennia vota
Reddemus nymphis, & quum lustrabimus agros. Idem 3. Æn. 279.
Lustramurque Jovi, votisque incendimus aras. Serv. Aut, Lustramur, i. e. Purgamur, ut Jovi sacra faciamus. Aut certe, Lustramur Jovi, i. e. Expiamur.
Viros lustrare. Virg. 6. Æn. 231.
Idem ter socios pura circumtulit unda,
Spargens rore levi, & ramo felicis olivæ:
Lustravitque viros, dixitque novissima verba.
Urbem lustrare. Plin. lib 10. cap. 13.
Lustror, passivum. [ἁγνίζομαι] Ovid. 1. 3. Met. 953.
— ego lustror ab illis,
Et purgante nefas novies mihi carmine dicto,
Pectora fluminibus, jubeor supponere centum.
Magico lustrabere ritu. Ovid. 10. Met 398.
Lustrare exercitum, Recognoscere, & recensere exercitum. Cæs 8. Bell. Gall. 52. Cic. 1. de Divin 77. Qui exercitu lustrato, quum Arretium versus castra movisset, & contra Annibalem legiones duceret, &c. V. Liv. 40. 6. [Hoc quoque non sine Sacrificio peractum. Hinc Tacit. 15. Ann. 26. Tum lustratum rite exercitum ad concionem vocat. V. Lomeieri Epimenidem cap. 31 Cic 1. de Div. 102.
Lustrare, [περιϊέναι, περιέρχεσθαι, [illegible]] Circuire, ambire, aut etiam peragrare. Virg. 8. Æn. 153.
— totum lustrabat lumine corpus. Cic. 5. de Finib. 87.
Ægyptum lustravit. Cic. 4. Tusc. 43.
Æquora lustrare. Virg. 3. Æn. 377.
Arva lustrare, Pererrare. Virg 4. Georg. 519.
Campos oculis lustrare. Lucan. lib. 7. 795.
Limina aliena lustrare. Ovid. In Ibin 113.
Muros equo lustrat. Virg 9. Æn. 58
Opere omnia flammis sol lustrat. Virg 4. Æn. 607.
Vestigia lustrare. Virg 2. Ecl. 12.
Lampade lustrare. Virg. 4 Æn. 6.
Postera Phœbea lustrabat lampade terras. Ubi Serv. Aut illustrabat: aut revera lustrabat, i. e. purgabat; nam nox quodammodo polluit mundum.
Lustrare animo, pro Considerare, reputare, perspicere. Cic. 1. Off. 57. Idem 2. de Fin. 115. Sed lustremus animo non has maximas artes, quibus qui carebant, inertes a majoribus nominabantur.
Pericula incerta lustrare. Virg 9 Æn. 96.

LUSTROR, āri. dep. In lustris, & lupanaribus versari. Plaut. Pseud. 4. 7. 6.
Nam qui liberos esse illico se arbitrantur,
Ex conspectu heri sui si sese abdiderunt,
Luxuriantur, lustrantur, comedunt. Idem Cas. 2. 3. 29.
Unde is nihili? ubi fuisti? ubi lustratus? ubi bibisti?

LUSTRĀTUS, a. um Partic [ἁγνισθείς] Expiatus.
Capitolium lustratum atque purgatum. Liv. 3. 19.
Classis lustrata. Liv. 36 42 Lustrata classe ad Lacinium. De modo lustrandi classes apud Romanos, V. Appian. Bell. Civ. 5. p. 727.
Corpus lustratum divino odore. Ovid. 14. Met. 605.
Exercitus lustratus. Cic 1. de Divinat 77.
Purificatione religionis lustratus Martial. Epist. præf lib 8. Meminerit non nisi religionis purificatione lustratos accedere ad templa debere. Al. Lustratos.

LUSTRĀTIO, ōnis. f. [περιαγωγή] Circuitio, peragratio. Cic 2. Philipp. 57. In eodem vero Tribunatu quum Cæsar in Hispaniam proficiscens, huic conculcandam Italiam tradidisset, quæ fuit ejus peragratio itinerum, lustratio municipiorum? Sic 5. Tusc. 79. Quid bestiæ, nonne frigus, non famem, non montivagos atque silvestres cursus, lustrationesque patiuntur?
Lustratio, [ἁγνισμός] Sacrificium expiationis. Columel lib. 2. cap 22. Hoc loco certum habeo quosdam, quum solennia festorum percensuerim, desideraturos lustrationum, cæterorumque sacrificiorum, quæ pro frugibus fiunt, morem priscis usurpatum.

LUSTRĀTOR, ōris. m. Apul. Apol. p. 288. Hercules lustrator orbis, i. e. Peragrator.

LUSTRĀMEN, inis. n. [[illegible]] Idem, quod Lustratio, Valer. 6. Argon. 509.

Seminecesque duces inter sua tela, suosque
Inter equos, sævam misero lustramine versant
Congeriem.

LUSTRAMENTUM, i. n. Purgatio facta per veneficium, aut sacrificium, aut incantationem. Marrian. in l. Ejusdem. D. Ad l. Juliam de sicar. Pigmentarii, inquit, si cui temere cicutam, salamandram, aconitum, pityocampas, buprestim, mandragoram, cantharidas, aut quid lustramenti causa dederint: pœna teneantur hujus legis. Hotomann. de Verb. Jur. de intemperanti & effrenata rei Venereæ cupiditate intelligit, cum cantharidum ea vis sit, ut ad eam incitent.

LUSTRAGO, V. suo loco.

LUSUS, V. LUDO.

L U T

LUTAMENTUM, LUTARIUS. V. LUTUM.

LUTATIUS, Sic enim in denariis antiquis scribitur, Nomen gentis Ro. Plebejæ quidem, sed nobilis, cognominibus Cerconum, & Catulorum. C. Lutatius Catulus cos. primo Punico bello navibus CCC. adversus Pœnos profectus DC. eorum naves commeatibus onustas ad Ægates insulas inter Siciliam & Africam depressit, finemque ei bello imposuit. Epit. Liv. lib. 19. Liv. 28 18. Alii Luctatius scribunt.

LUTECIA, æ. f. vel LUTATIA, [[illegible] Interp. Cæs.] Galliæ urbs maxima & nobilissima, magnitudine & frequentia certat cum maximis Europæ urbibus. Græci [illegible] nominant ab albedine parietum, ut quidam contendunt. Lutecia Parisiorum dicta est a Cæs. lib. 6. Bell. Gall. cap. 3. Ut omnia postponere videretur, concilium Luteciam Parisiorum transfert. [Sic & Ammian. 15. 27. & Itiner. Anton. Straboni & Ptolemæo [illegible] dicitur. Stephanus videtur [illegible] legisse.

LUTEOLUS, V. LUTUM.

LŪTEUM, sive LUTUM, i. n. Herba est, qua cæruleum inficiunt. Auctore Vitruv. 7. 14. V. Plin. 33. 5. in LUTEA, infra.

Lutum croceum. Virg. 4. Ecl. 44.

Inficere se luteo. Cæs. 5 Bell. Gall. 14. Omnes vero se Britanni luteo inficiunt, quod cæruleum efficit colorem. Al. Vitro, vel Glasto. V. not Davies, & quæ ad VITRUM notavi.

LŪTEUS, a, um. [[illegible]] Adj. ut, Luteus color, qui est dilutior rutilus, qualis est color auri. unde Luteus dictus videtur quasi Dilutus. Quidam a Luto, priore longa, adjectivum esse existimant. Plin. lib. 21. cap. 8. Lutei video honorem antiquissimum in nuptialibus flammeis totum feminis concessum. Quidam a Luce deducunt. V. LUTEUM supra.

Frutex luteus, purpurea viola. Columel. lib. 9. cap. 13.

Membrana lutea. Tibul. lib 3. 1. 9.

Lutea sed niveum involvat membrana libellum.

Palla lutea. Tibul. lib. 1. 7. 46.

Pallor luteus Hor. Epod. 10. 16.

Papaver luteum. Catull. 59. 195.

Pellis lutea. Perf. 3. Sat. 95.

— surgit tacite tibi lutea pellis:
At tu deterius palles.

Sulfura lutea. Ovid. 15. Met. 351.

Vela lutea, rufaque, & ferruginea. Lucret. lib. 4. 73.

Violæ luteæ, apud Plin. lib. 21. cap 6. Violis honos proximus. Earum plurima genera: purpureæ, luteæ, albæ. Et paulo post, Sed satius maxima auctoritas luteis.

Vulcanus luteus, pro Igni, sive flamma. Juven. 10. Sat. 132.

Quem pater ardentis massæ fuligine lippus,
A carbone, & forcipibus, gladiosque parante
Incude, & luteo Vulcano ad Rhetora misit.

Ovi luteum, Vitellus est. Plin. 10. 53. Ipsum animal ex albo liquore ovi corporatur, cibus in luteo est. Sic alibi sæpius. V. indicem Hard.

LUTEA, æ. f. Herba. Plin. lib 33. cap 5. Ut plane intelligatur nihil aliud chrysocolla quam vena putris. Nativa duritia maxime distat, luteam vocant. Et tamen illa quoque herba, quam luteam appellant, tingitur. Natura est quæ lino, lanæve ad succum bibendum. Harduin. legit Lutum V. supra LUTEUM.

LŪTEUS, a Luto. V. LŪTUM.

LUTEŎLUS, a, um. Adj. dimin Columel. lib. 9. cap. 4. At in hortensi lira consita nitent candida lilia, nec his sordidiora, leucoia, tum puniceæ solæ, luteolæque & sarranæ violæ.

Caltha luteola. Virg 2. Ecl. 50.

LŪTO, āre. V. LŪTUM.

LUTRA, æ. f. [[illegible]] Animal amphibium, hoc est tum in aqua, tum etiam in terra degens, castori simile, nisi cauda differret: dictum quod se frequenter in aquis lutet, id est diluat. Plin. lib. 8. cap. 30. Cauda piscium iis: cetera species lutræ. Utrumque aquaticum: utrique mollior pluma pilus Idem lib. 32 cap. 11.

LŪTUM, i. n. [[illegible]] Terra humore soluta, inquit Festus, a [illegible]. Juven 6. Sat. 13.

Compositique luto nullos habuere parentes.

Amica luto sus. Hor. 1. Epist. 2. 26.

Paleatum lutum V. Paleatus, in PALEA.

Palæstritarum lutum. V. NAPHA.

Recenti luto spargere jumenta Juven. 7. Sat. 180.

Udum & molle lutum. Pers 3. Sat. 23.

Aspersus imbre lutoque. Hor. 2. Epist. 11. 11.

Composuit pocula de facili luto. Tibul. lib. 1. 1. 40.

Concinnare lutum. V. CONCINNO.

Demersa in luto cauda verris Cic. 4. Verr. 191.

Fictus ex argilla & luto homullus Epicureus. Cic. In Pison. 59.

Volutatur in luto totius corporis vestigiis Verres. Cic. 6. Verr. 53.

In medio luto esse. Plaut. Pseud. 4. 2. 27. i. e. Implicari molesto negotio, aut in periculo esse.

In eodem luto hæsitare, i. e. Sic implicari cuipiam negotio, ut se quisquam nequeat extricare. Ter. Phorm. 5. 2. 15.

Quid fiet? in eodem luto hæsitas: vorsura solves,
Geta: præsens quod fuerat malum, in diem abiit, plagæ crescunt.

A viatoribus translatum, qui simulatque in lutum inciderint, quum alterum pedem conantur educere, altero altius immerguntur: Rursum ut hunc extrahant, alter quem eduxerant, denuo est infigendus. Ex Erasm. V. HAREO.

Lutum es, Convicium apud Romanos in hominem nequam & nullius rei Plaut. Must. 5. 2. 45. Verberibus cædere, lutum, pendens. Idem in Perf. 3. 3. 10.

Possum te facere ut argentum accipias, lutum? Lenonem alloquitur. Cic. in Pison. 62. O tenebræ, ô lutum, ô sordes! conf. LUPANAR.

Lutus, i. m. apud antiquos, referente Nonio 3. 132. Claud. Annal. lib. 4. Pluvia, imbri lutus erat multus.

LŪTEUS, a, um. Adj. [[illegible]] Ex luto factum. ut, Luteus paries, Vasa lutea. Cic. 6. Verr. 32. Tum illos cœpisse Prætori dicere, putasse se, id quod audissent, alicujus pretii scyphos esse Pamphili, luteum negotium esse, non dignum quod in suo argento Verres haberet.

Caput luteum Rheni. Hor 1. Serm. 10. 37.

Homo luteus, Contemptus, nulliusque pretii. Plaut. Pœn. 4. 2. 4.

Neque perjurior, neque pejor alter usquam est gentium,
Quam herus meus est, neque tam luteus, neque tam cæno collitus.

Meretrix lutea. Plaut. Truc 4. 4. 1.

Opus luteum. Ovid. 1. Fast 158.

— ignotaque prodit hirundo,
Et luteum celsa sub trabe fingit opus.

Panis luteus. Plaut. Men. 5. 5. 19.

Purpureum panem, an puniceum soleam ego esse, an luteum? [Hic videtur de colore accipiendum.

LŪTĀRIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod in luto degit. Plin. lib. 32. cap. 4. Sunt ergo testudinum genera terrestres, marinæ, lutariæ, & quæ in dulci aqua vivunt.

Mullus lutarius, Piscis. Plin. lib. 9. cap 17.

LŪTENSIS, e Luto nutritum. Plin. lib. 9. cap. 37. Purpuræ, nomine alio pelagiæ vocantur. Earum genera plura, pabulo ut solo discreta. Lutense putri limo, & algense enutritum alga, vilissimum.

LŪTŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Luto plenum. Plin lib. 18 cap 19. Lutosam terram ne tangito. Columel. lib. 2. cap 4. Sed quandocunque arabitur, observabimus, ne lutosus ager tractetur.

Rapa lutosa, Quorum radix luto est infecta. Columel. lib. 12. cap. 54.

LŪTŬLENTUS, a, um. Adj. [[illegible]] Plenum luto. Plaut. Bacchid. 3. 1. 17.

Ut eum ex lutulento cæno propere hinc eliciat foras. Columel. lib. de Arborib. cap. 12. Lutulentam terram neque arare, neque fodere oportet.

Amnis lutulentus. Ovid. 3. Amor. 6. 95.

Palma lutulenta. Hor 2. Serm. 4. 83.

Sus lutulentus. Cic. in Sallust. 3. Itaque nihil aliud studet, nisi, ut lutulentus sus, cum quovis volutari. Sic, Idem in Pison 27. At tu tum quidem emersisti, lutulente Cæsoni, ex miserrimis naturæ tuæ sordibus, cum &c. Et in orat. pro Rosc. Com. 20. Lutulenta persona.

Fluit lutulentus. Hor. 1. Serm. 4. 11. de Lucilio,

Quum flueret lutulentus, erat, quod tollere velles. Petita a flumine turbulento metaphora.

Compar. Plaut. Pœn. 1. 1. 30. Illius domino non lutum est lutulentius.

LŪTO, [[illegible]] āre. Luto inficere, sive oblinere. Cato de R. R cap. 92. Eo granarium totum oblinito crasso luto; postea conspergito amurca bene omne quod lutaveris.

Lutare, Maculare. Martial. lib. 14. 50.

Ne lutet immundum nitidos ceroma capillos:
Hac poteris madidas condere pelle comas.

Pro Luere vel solvere usus est hoc verbo Varro apud Non. 2. 481. V. LUO.

LŪTĀTUS, a, um. Partic. Perf. 3. Sat. 104.

— crassoque lutatus amomo. Lamprid. Heliogab. cap. 14 pr. Ubi primum lutati sunt tituli statuarum.

LŪTĀMENTUM, i. n. [[illegible]] Opus luto oblitum, ut ait Budæus. Cato de R R. cap. 128. Ita neque aspergo nocebit, neque mures cava facient, neque herba nascetur, neque lutamenta scindent se.

LŪTESCO, [[illegible]] ĕre. Lutum fieri, & in lutum verti. Furius Antias vet. poeta, apud Gell. lib 18 cap 11.

Sanguine diluitur tellus, cava terra lutescit. Columel lib 8. cap. 17 Quæ limo, cœnoque lutescunt (ut ante jam dixi) conchyliis magis & jacentibus apta sunt animalibus.

LŪTŬLO, āre. Conspurcare, luto inquinare. Plaut. Trin. 2. 2. 25. Eosdem lutulant, quos collaudant.

LŪTUM, Herba, V. LŪTEUM.

L U X

LUX, lūcis. f. [φῶς, φάος] proprie significat Claritatem sive splendorem.

Lux masculino genere apud antiquos reperiri probat Non. 3. 118. ex Plaut. in Aulul. 4. 10. 18.

Luce claro diripiamus aurum matronis palam. V. infra Cum prima luce.

Egens lucis aër. Ovid. 1. Met. 17.

Egenus lucis Tartarus. Lucret. lib. 3. 1024.

Diei lux. Lucret lib 4. 81.

Omnia corrident concepta luce diei.

Corusca lux. Sil. lib. 13. 640.

Diurna lux. Lucret. lib 6. 848.

Est apud Hammonis fanum fons luce diurna
Frigidus, at calidus nocturno tempore fertur.

Larga lux. V. LARGUS.

Maligna lux. V. MALUS.

Præclara lux. Lucret. lib. 2. 1031.

Publica lux mundi Phœbus. Ovid. 2. Met. 35.

Pura lux. Virg. 2. Æn 590.

Rosea lux. Stat. 3. Silv. 1. 134.

Siderea lux. Ovid. 4. Met. 169.

Vaga lux. Valer. 3. Argon. 558.

Stagna vaga sic luce micant ubi Cynthia cælo
Prospicit.

Admittere lucem in thalamos totis fenestris. Ovid. 3. de Arte Am. 807.
Albescit primum lux. Virg. 4. Æn. 586. V. ALBUS.
Convestit omnia perfundens sua luce Sol. Lucret. lib. 2. 147.
Cucurrit stella multa cum luce. Virg. 2. Æn. 694.
Dispergere claram lumine lucem. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 8.
Dant clara incendia lucem ertanti. Virg. 2. Æn. 570.
Fundere tristem lucem per auras. Senec. Med. 10.
Gignuntur tenebræ & lux alterno tempore. Lucret. lib. 5. 976.
Haurire lucem. Virg. 2. Georg. 340.
Oborta lux. V. OBORIOR.
Refulsit humus purpurea luce. Ovid. 6. Fast. 252.
Subducta lux repente. Sil. lib. 8. 634.
Subducta luce cælum fretumque miscet. Senec. Agam. 6.
Metaphora hujus vocis varia est. ut,
Historia lux est veritatis. Cic. 2. de Orat. 36.
Proferre res occultas in lucem. Cic. 4. Acad. 62.
Luce clarius. Cic. 4. Verr. 186. Erit vobis luce clarius, Judices, quum eos ipsos produxero qui dederunt.
Luces, in plurali. Cic. in Arat. 96.

Illæ quæ fulgent luces ex ore corusco. pro Stellis.

Lux, pro Coruscatione. Sil. lib. 17. 478. Al. 482.

Lux atrox micat. De fulmine.

Lux pro Splendore vel Fulgore: ut, Viridi cum luce smaragdi. Lucret. lib. 4. 1120. conf. infra ad fin.
Lux, pro Die. Gell. lib. 2. cap. 29. Alia luce orta avis in pastum profecta est. Martial. lib. 8. 20.

Quum facias versus nulla non luce ducentos.

Luce vicesima, pro Vicesimo die. Plin. lib. 2. cap. 9. Cic. pro Milon. 99. Centesima lux est hæc ab interitu P. Clodii, & opinor ultra, &c.
Luces, numero plurali, idem quod Dies. Varr. Hebdomad. sub imagine Demetrii; Hic Demetrius est catus: Quot luces habet annus absolutos. Nonius 12. 39.
Multis ante lucibus, i. e. Multis diebus ante. Ovid. 2. de Pont. 1. 25.
Acerba lux. Senec. OEth. 1419.
Exacta lux, exactus dies. Stat. 2. Silv. 2. 47.
Festæ luces. Hor. 4. Carm. 6. 42.
Hesterna lux. Ovid. 2. Amor. 11. 3.
Hodierna lux. Ovid. 9. Epist. 167.
Honorata lux. Claud. in 3. Cons. Stilich. 79.
Ignava lux. Juven. 14. Sat. 105. de Mose,

Sed pater in causa, cui septima quæque fuit lux
Ignava, & partem vitæ non attigit ullam. Sabbathum intelligit.

Longior mihi hæc lux toto anno. Virg. 7. Ecl. 43.
Natalis lux. Ovid. in Ibin 219.
Oriens lux. Catul. Argon. 62. 176.
Orta luce. Liv. 8. 18.
Patens lux. Ovid. 2. de Arte Am. 620.
Peracta lux. Ovid. 21. Epist. 85.
Proteriæ luces & sacræ. Hor. 4. Carm. 15. 25.
Prona lux in astra, i. e. Dies vergens ad noctem, in qua lucent astra. Senec. Agam. 6.
Renata lux. Senec. Herc. fur. 2.
Sacra lux. Stat. 1. Achil. 287.
Serena lux. Virg. 5. Æn. 104.
Viridans lux fluvii. V. Viridans, in VIREO.
Ab orta lucis ad umbram. Hor. 2. Epist. 2. 187.
Abstulit nox lucem tenebris. Lucan. lib. 8. 58.
Condit nox alma lucem. Senec. Med. 11.
Data est mensæ pars optima lucis. Ovid. 7. Met. 628.
Dormire in lucem. Hor. 1. Epist. 18. 34.
Lucebit luce. Plaut. Curc. 1. 3. 36.
Perditur lux, i. e. Amittitur dies sine commodo. Hor. 2. Serm. 6. 59.
Propinquat inimica lux. Virg. 9. Æn. 355.
Reducet aurora lucem. Ovid. 3. Met. 149.
Luce & palam. Cic. in Pison. 23. Etenim illa jam omitto, quum servorum delectus haberetur in foro, arma in templo Castoris luce & palam comportarentur. Idem 3. Off. 93. Si quis sapiens rogatus sit ab eo qui eum hæredem faciat, quum ei testamento sestertium millies relinquatur, ut ante quam hæreditatem adeat, luce palam in foro saltet.
Luce demum ausus incursare in hostem. Liv. 8. 38.
Clara luce. Plaut. Aulul. 4. 10. 18.
Multa luce revecti hostes. Tacit. 5. Hist. 22.
Luce sinit pasci, i. e. Interdiu. Ovid. 1. Met 630.

Luce sinit pasci: quum Sol tellure sub alta est,
Claudit, & indigno circumdat vincula collo.

Lux, ἀπὸ τοῦ λύκου dicta est: λύκον enim veteres Græci appellabant primam lucem, quæ præcedit solis exortum, quod & summum mane dicitur.
Vide AMPHILYCE. H. St.
Cum prima luce. Ter. Adelph. 5. 3. 54. Ceterum rus cum filio cure prime luce ibo hinc. Donatus legit Cum primo lucu; dicens, Cum primo lucu veteres dicebant, Lucum pro Luce, pro Sole ponentes. Ergo, Cum primo lucu, Quum primum Sol cœperit illucescere. Cum primo lucu. Veteres masculino genere dicebant *lucem* [Scribe *Lucum*. Hinc nomen Luculentius. Tametsi Nonius quoque Lux Masculini generis profert. 3. 218. V. LUCI, Adv.
Prima luce, Sabinus ante quam hostilia cœptarent, &c. Tacit. 3. Hist. 70. Liv. 1. 44. Ut omnes cives Romani, equites, peditesque in suis quisque centuriis in campo Martio prima luce adessent.
A prima luce. Cæs. 1. Bell. Civil. 81. Hoc idem postero die a prima luce faciunt.
Leniter illustrans lux. V. LENIS.
Bibere in lucem, & Cœnare in lucem. V. IN præpositionem.
Pugnare ad lucem. V. AD præpositionem.
Ante lucem. V. ANTE præpositionem.
Cœptæ obscurum lucis. Tacit. 4. Hist. 50. Illi raptim vecti, obscuro adhuc cœptæ lucis, domum Proconsulis irrumpunt.
Cœpta luce, missæ in levem legiones. Tacit. 1. Ann. 65. Idem 15. 55. Cœpta luce Milichus in hortos Servilianos pergit.

Dubiæ lucis crepuscula. Ovid. 11. Met. 596.
Seram pepulere crepuscula lucem. Ovid. 15. Met. 651.
Æstiva lux. Virg. 4. Georg. 12.

—ubi pulsam hiemem Sol aureus egit
Sub terras, cælumque æstiva luce reclusit.

Brumalis lux, Tempus hibernum. Ovid. 1. Trist. 11. 39.

Jactor in indomito brumali luce profundo.

Indiscreta lux. V. INDISCRETUS.
Lux, pro Vita. Cic. 2. Tusc. 10. Etsi enim mihi conscius sum, nunquam me nimis cupidum fuisse vitæ, tamen objiciebatur interdum animo metus quidam, & dolor cogitanti, fore aliquando finem hujus lucis, & amissionem omnium vitæ commodorum.
Brevis lux. Catul. 5. 5.

Nobis quum semel occidit brevis lux,
Nox est perpetua una dormienda. ubi simul ad alteram vocis significationem, qua pro Die ponitur, alludit.

Contemptor lucis animus. Virg. 9. Æn. 205.
Cupiditas lucis. Quintil. lib. 3. cap 8. Non cupiditatem lucis allegabimus?
Rudimentum lucis. Plin. lib. 7. in præfat. Ab hoc lucis rudimento, quæ ne feras quidem inter nos genitas, vincula excipiunt.
Abrumpere invisam lucem. V. ABRUMPO.
Abrumpere ense invisæ lucis moras. Senec. Troad. 10.
Accipere lucem ab Natura. Cic. pro Cluent. 31.
Aspicere lucem. V. ASPICIO.
Cassa luce. V. CASSO.
Carentura luce corpora, i. e. Mortuorum. Virg. 4. Georg. 255.
Dilecta magis luce. Virg. 4. Æn. 186.
Dare lucis usuram alicui, Sinere eum vivere. Cic. 7. Verr. 74. Cur, inquam, civibus Romanis, quos piratæ ceperant, securi statim percussis, ipsis piratis lucis usuram tam diuturnam dedisti?
Editi in lucem gnati. Senec. OEdip. 18.
Frui communi luce. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 261. al. Sole.
Frui optata luce. Virg. 4. Æn. 619.
Orbare se luce. Cic. 3. Tuscul. 26. Tu te, Thyesta, damnabis, orbabisque luce, propter vim sceleris alieni?
Piget lucis, Tædet vitæ. Virg. 5. Æn. 678.
Relinquere lucem. Virg. 4. Æn. 452.
Lux mea, Blandimentum. Cic. 14. Fam. 2. Hem mea lux, meum desiderium.
Lux, pro Oculo. Stat. 11. Theb. 585.

—& effossæ squalent vestigia lucis.

Adempta lux. V. ADIMO.
Ademptæ lucis damnum. I. e. Cæcitas. Ovid. 14. Met. 197.
Lux, pro Auxilio, vel ope, vel Gloria, vel Securitate. Cic. pro Lege Manil. 33. Proh, dii immortales, tantane unius hominis incredibilis ac divina virtus, tam brevi tempore lucem adferre Reip. potuit?
Lux, pro Publico: quoniam omnes in luce degunt. Cic. de Senect. 12. Nec vero ille in luce modo, atque in oculis civium magnus, sed intus domique præstantior.
Vocare in lucem. Cic. pro Deiot. 30.
Forensis lux. Cic. de Clar. Orat. 32. Isocrates, cujus domus cunctæ Græciæ quasi ludus quidam patuit, atque officina dicendi, magnus Orator, & perfectus magister, quanquam forensi luce caruit, intraque parietes eluxit eam gloriam, quam nemo quidem meo judicio est postea consequutus. h. e. Foro, quod lux & theatrum ingenii esse solet.
Lux doctrinarum altera Cicero. Plin. lib. 17. cap. 5. dixit, quo Insigne quid & præstantissimum significatur. Sic Cic. 4. Catil. 11. Videor enim mihi hanc urbem videre, lucem orbis terrarum, &c. Et Virg. 2. Æn. 281.

O Lux Dardaniæ, &c. conf. LUMEN & LUMINARE.

Lux, Nitor, vel Color, ut vult Faber. Virg. 2. Æn. 470.

—primoque in limine Pyrrhus
Exsultat telis, & luce coruscus ahena. i. e. Splendore æris.

Tyriæ luces. i. e. Colores. Manilius lib. 5. 253.

Liliaque, & Tyrias imitere papavera luces. V. Gronov. Observ. 2. 7. [Non tam Colorem, quam Fulgorem Tyriæ purpuræ denotat. Nec usquam sane pro Colore ἁπλῶς positum occurrit.

Lucus, m. g. dixerunt veteres, teste Donato in Adelph. 5. 3. 54. pro Lux. Unde apud Plautum & Terentium sæpius legitur Lucu in ablativo.
Cum lucu simul abii hinc mane. Plaut. Merc. 2. 1. 38.
Cum primo lucu. Plaut. Cistel. 2. 1. 49. Vide paulo ante, Cum Prima luce. & seq. dict.
Luci, Adv. [καθ' ἡμέραν] I. e. Die, sive Mane. Plaut. Casin. 4. 2. 7.

Sed properate illum atque illam eductum emittere
Tandem, ut veniamus luci: ego cras hic ero. Cic. 12. Philipp. 21. Quis enim audeat luci, quis in militari via, quis bene comitatum, quis illustrem aggredi? [Luci clero affert Non. 3. 218. ex Plauto, Varrone, Tullio. Nisi omnibus iis locis Luco claro legendum, ut sit ablativus a Lucus. q. V. Nisi potius antiquus a Lux, ut Diu, Noctu, a Dies & Nox. Sed Luci defendit Bentl. ad Ter. Adelph. 5. 3. 55. Dicitur nempe ut Prima mane, vel mani. V. MANE. ubi Adverbium, ex Ablativo natum, substantivi neutr. vicem sustinet, ut equidem puto. V. omnino Voss. de Anal. lib. 2. cap. 12. De Ellipsi præpos. in eodem loquendi modo, eundem adi de Constr. cap. 44. & Perizon. ad Sanctii Min. lib. 1. cap. 6. not. 4. Quin etiam subauditur v. Diei, ut plena locutio sit Luce vel Luci diei, quæ & sæpius occurrit.

Lucidus, a, um. Adj. [φωτεινός] Clarum, perspicuum. ut, Lucida nox. Plin. lib. 2. cap. 79.
Aer candens lucidus. Lucret. lib. 3. 341.
Gemma lucida. Ovid. 15. Epist. 74.
Ordo lucidus. Hor. de Arte Poet. 41.
Ovis lucida. I. e. Candida. Tibull. 2. 1. 62.
Saxa lucida. Stat. 3. Silv. 3. 200.
Sedes lucidæ, Sedes deorum. Hor. 3. Carm. 3. 33.
Sidera lucida. Hor. 1. Carm. 3. 2.
Spicula lucida. Virg. 7. Æn. 626.
Domus lucidior. Ovid. 1. Fast. 94.
Stella lucidissima. Vitruv. 9. 6.

Digitized by Google

Oculi fulgentes lucidum, Adverbii forma. Hor. 2. Carm. 12. 14.

Lucide, Adv. Cic. 2. de Orat. 108. Lucide breviterque definire.
Compar. Senec. Epist. 2. p. 265. Animus lucidius tranquilliusque inter divina mansurus.

Lucido, āre. Chrysol. Serm. 212. Obscura lucidare.

Lūcŭlentus, a, um. Adj. Plenum luce, splendens, perspicuum, ornatum, elegans, pulchrum. A Luce enim dicitur, testibus Festo & Nonio. Significat aliquando Magnum, teste Valla. Cic. 7. Fam. 10. Caminо luculento utendum. [Frequentius tamen translate positum occurrit, & quidem, ut arbitror, fere pro Valde splendido, Præclaro; similis enim utrinque metaphora est.
Luculentum, Pulchrum, bonum & perspicuum; dictum e Luce. Non. 1. 317. [Itaque primam longam habet. V. locus.
Ambulacrum luculentum. Plaut. Mostel. 3. 2. 132.
Viden' vestibulum ante ædes hoc, & ambulacrum cujusmodi?
TS. Luculentum edepol, profecto.
Auctor luculentus. Cic. 10. Att. 16. Non credo, ut est luculentus auctor: potuisse certe teneri illam provinciam scio.
Conditio luculenta, Optima, vel opima. Plaut. Milit. 4. 1. 6.
Quin tu tuam rem cura potius, quam Seleuci: quæ tibi
Conditio nova & luculenta fertur per me interpretem.
Dies luculentus. Plaut. Epid. 3. 2. 5. i. e. Felix, fortunatus.
Divitiæ luculentæ. Plaut. Rud. 5. 2. 33.
Facinus luculentum, Insigne. Plaut. Men. 1. 2. 32.
Vin' tu facinus luculentum inspicere? P. quis id coxit coquus?
Familia luculenta. Plaut. Cistel. 2. 3. 27.
Ego te reduco & revoco ad divitias, ubi
Tu jam locere in luculentam familiam.
Femina luculenta atque festiva. Plaut. Milit. 4. 1. 12.
Forma luculenta. Ter. Heaut. 3. 2. 12.
Hæreditas luculenta atque magna. Plaut. Truc. 2. 3. 24.
Homo luculentus. Plaut. Capt. 2. 2. 76.
Materia luculenta. Plin. Epist. 5. 17. pr. Recitabat ἐλεγειακόν: eruditam sane, luculentamque materiam.
Navigia luculenta. Cic. 16. Att. 3.
Oratio luculenta, Aperta vel etiam optima. Sallust. Catil. cap. 31.
Patrimonium luculentum. Cic. 12. Philipp. 19.
Patronus luculentus. Cic. in Brut. 129.
Plaga luculenta. Cic. 7. Philipp. 17. Luculentam tamen ipsa plagam accepit, ut declarat cicatrix. I. e. Magnam.
Reclamatio præclara & luculenta. Cic. 4. Philipp. 5.
Res luculenta. Cic. 4. Att. 16. De re filiæ quod scribis, erit mihi curæ: etenim est luculenta res.
Scriptor luculentus, Probatus, optimus. Cic. 7. Att. 17.
Verba luculentiora. Cic. 12. Att. 21.

Luculente, Adv. [ἀξιοφανῶς] Clare, splendide.
Dicere luculente. Cic. 1. de Divin. 131. Quum ipse, paucis interpositis versibus, dicas satis luculente.
Habere luculente diem, i. e. Laute atque opipare se curare. Plaut. Epid. 1. 2. 54.
Scribere luculente, Aperte. Cic. de Clar. Orat. 76. Et luculente scripserunt, etiam si minus quam tu, polite.
Vendere luculente. Plaut. Merc. 2. 3. 88.

Luculenter, Adv. Idem. Cic. 3. Off. 60. Hoc quidem sane luculenter, ut ab homine perito definiendi. Idem 2. de Fin. 15. Quum Græce, ut videor, luculenter sciam.

Luculentiæ, arum. f. Splendores, nitores. Arnob. lib. 3. p. 103. Verborum luculentias sumere a Cicerone.

Luculentitas, ātis. f. [τὸ ἀξιοφανές] antique dictum. Cæcilius Hymnide, Vide luculentitatem ejus & magnificentiam. Laberius Tucca, Dominus noster tua luculentitate captus. Nonius, 2. 150.

Lūceo. [λάμπω, φλέγω, ἀκτινοβολέω] ēre. Splendere, lucem emittere. & sæpius Lucet, impersonaliter. Cic. pro Rosc. Amer. 97. Occisus est a cœna rediens: nondum lucebat, quum Ameriæ scitum est. Sic 7. Verr. 94. Lucebat jam fere.
Facem lucere alicui, pro Ante faciem lucem ferre: id est, alicui præferre lumen. Plaut. Casin. 1. 30.
Primum omnium huic lucebis novæ nuptæ facem. Idem Curcul. 1. 1. 9.
Tu te tibi puer es, lautus luces cereum. Puer. I. e. Servulus.
Focus lucet igne. Tibul. lib. 1. 1. 6.
Luna lucere luce aliena dicitur, quod a sole lumen suum mutuetur. Cic. in Somn. Scip. 8.
Oculi lucent. Ovid. 1. Met. 239.
Officia lucent alicujus. Cic. 3. Att. 15. Meaque officia & studia, quæ parum antea luxerunt, sic assequar, ut, &c.

Lucens, entis. Partic. [λάμπων] Splendens, conspicuus. Virg. 6. Æn. 725.
Lucentemque globum lunæ.
Faces lucentes. Ovid. 3. Fast. 270.
Lympha lucens. Ovid. 4. Met. 297.
Marmora lucentia. Stat. 1. Silv. 4. 36.
Tunicæ lucentes auro. Stat. 9. Theb. 691.

Lucesco, vel, ut aliis placet, **Lucisco**, ĕre. Virg. 6. Ecl. 37.
Jamque novum terræ stupeant lucescere solem.
Lucescit, impers. [ἡμέρα γίνεται] Lucem fieri. Liv. 4. 28. Et jam lucescebat, omniaque sub oculis erant. Ter. Heaut. 3. 1. 1.
Lucescit: hoc jam cesso pultare ostium vicini? Al. distinguunt, Lucescit hoc jam: cesso &c.

Lucimen, V. lumen suo loco.

Lucina, V. suo loco.

Lucius, Lucenatus, vide manius. H. St. V. & lucius f. L.

Lūcerna, æ. f. [λύχνος] Instrumentum Lumen, accenso oleo imbuto funiculo, præferens. Cic. 2. Acad. 80. Itaque Timagoras Epicureus negat sibi unquam, quum oculum torsisset, duas ex lucerna flammulas esse visas. [Servius in 1. Æn. 730. negat a Luce dictam, sed a Gr. λύχνος derivandam vocem contendit. V. in lychnus.
Cubicularia lucerna. V. cubile. Cubicularia Martiali lib. 14. 39.
Matutinæ lucernæ. Juven. 12. Sat. 92.
Seræ lucernæ. Martial. lib. 10. 19.
Simplex lucerna. Id est, Unam tantum partem exporrectam habens, & uno ellychnio contenta, aut dimyxos, ad duo ellychnia ferenda: aut trimyxos, ad tria: aut polymyxos, ad plura. Martial. lib. 14. 41.
Illustrem quum tota meis convivia flammis,
Totque geram myxas, una lucerna vocor.
Vigiles lucernæ. Hor. 3. Carm. 8. 14.
Vivæ lucernæ. Hor. 3. Carm. 21. 23.
Lucerna eadem scripsi. Cic. 8. Att. 2. extr. Ego XIIII Calend. quum eadem lucerna hanc epistolam scripsissem, qua inflammaram tuam, Formiis ad Pompeium, si de pace ageretur, præfectus: si de bello, quid ero? i. e. Ad eandem lucernam.
Deserit me lucerna. Cic. Att. lib. 7. 7. Facerem diutius, nisi me lucerna desereret.
Fraudare lucernas. Hor. 2. Serm. 6. 124.
— unguor olivo,
Non quo fraudatis immundus Natta lucernis. Quo loco Turnebus, Non ut opinor, inquit, oleum intelligit e lucerna sumptum. Nec enim in ea satis est olei ad unctionem: deinde quis e lucerna quam ampulla sumere mallet? Ego genus quoddam olei lucernarium fuisse appellatum lego, quod vile & rancidum esset, & ad lumina relegatum: quo tamen inopes & sordidi ungere se solebant, quum Horatius optimo oleo primæque notæ uteretur. Nam qui oleo se ungit, eo quo solent lucernæ accendi, is lucernas defraudat alimento suo, suoque fomento. De oleo lucernario Aetius meminit, ut ibidem Turnebus refert Advers. 3. 9. pr.

Lucernatus, a, um. Adj. Lucerna illustratus. Tertull. ad Uxor. 2. 6. Janua laureata & lucernata.

Lucernŭla, æ. f. dimin. Hieron. Epist. 47. Extemporalis est dictio, & tanta ad lumen lucernulæ facilitate profusa, ut notariorum manus lingua præcurreret.

Lucubro, V. suo loco.

Lūcĭfer, ĕra, ĕrum. Adj. [φωσφόρος] ut
Diana lucifera. Valer. 7. Argon. 179. Al. Lætifera. Cic. 2. de Nat. D. 68.
Equi luciferi. Ovid. 11. Epist. 46.
Denaque luciferos luna movebat equos.
Fenestræ luciferæ, opponuntur Prospectivis in Cod. lib. 8. t. 10. l. 12. §. 3.
Pueri luciferi. Ovid. 3. Fast. 771.
Restat ut inveniam, quare toga libera detur
Lucifero pueris, candide Bacche, tuis.

Lūcĭfer, ĕri. m. [φωσφόρος] Stella Veneris, quum antegreditur Solem: quum vero subsequitur, appellatur Hesperus, teste Cic. lib. 2. de Nat. Deor. 53.
Sidus Luciferi. Virg. 3. Georg. 324.
Nitens Lucifer. Tibul. lib. 1. 3. 94.
Obscurus Lucifer illa nocte fuit. Ovid. 11. Met. 570.
Renovatus Lucifer. Sil. lib. 7. 639.
Undecimus Lucifer stellarum agmen coegerat. Ovid. 11. Met. 98.
Age diem Lucifer. Virg. 8. Ecl. 17.
Nascere, præque diem veniens age Lucifer almum.
Ducit diem Lucifer. Virg. 2. Æn. 801.
Exit clarus Lucifer albo equo. Ovid. 15. Met. 189.
Exit aquis Eois vigil Lucifer. Ovid. 6. Fast. 474.
Pulsabat tertius auroram Lucifer. Stat. 12. Theb. 50.
Retegens diem, noctisque fugans tempora Lucifer. Ovid. 8. Met. 1.
Luciferi. Ovid. 1. Fast. 877.
Tres ubi luciferos veniens præmiserit Eos.

Lucĭfĭcus, a, um. Adj. ut, Solis lucifici vapor. Cæl. Aurel. Acut. 2. 9. V. August. contra Manich. 1. 9.

Lucifluus, a, um. Adj. Luce fluens. Prudent. Psych. v. 625.
Quærite lucifluum cælesti dogmate pastum.

Lucifŭgus, a, um. Adj. Qui fugit lucem. Cic. 1. de Fin. 61. Ecce autem alii minuti & angusti, aut omnia semper desperantes, aut malevoli, invidi, difficiles, lucifugi, maledici, monstrosi.
Lucrifuga, in lucrum. Hic & Lucifugæ dici potuit. H. St. Nempe a Lucifuga, æ. m. seq.
Blattæ lucifugæ. Virg. 4. Georg. 243.
Natio lucifuga. Minuc. Felix cap. 8. Latebrosa, & lucifuga natio. Ita MSS. & veteres libri; vulgo Lucifugax. [Quod Latine dici non puto, nisi dividas Lucis fugax.

Lucifŭga, æ. c. Senec. Epist. 122. Lucifugarum turba. Et Apul. Apol. p. 430. Cum ipse humilitate abditus & lucifuga, non sis mihi mutuo conspicuus.

Lucifŭgax, ācis. Adj. Idem ac Lucifugus. V. supra in lucifugus.

Lucipărens, entis. Idem quod Lucifer. ut, Luciparens nox. Avienus in Phænom. Arat. v. 854.

Lucivus, V. lucius.

Lucisător, ōris. m. Auctor lucis. Prudent. Cathem. 3. 1.
O Crucifer bone, lucisator Omniparens, &c.

Luxo, [ἐξαρθρόω] āre. a Luo, luis: significat Solvere, suo loco movere. Plin. lib. 17. cap. 24. Aut circumfossor injurioso ictu verberavit, vel etiam subarator imprudens luxavit radices.
Luxari, pro Luxuriari V. in luxuria.

Luxatus, a, um. Partic. Luxata [ἐξηρθρωμένα, στρέμματα] dicuntur inquit Festus, Locis suis mota & soluta. Plin. lib. 17. cap. 28. Contra luxata membra jungenda harundinum fissuræ. Cato cap. 157. Et luxatum si quod est, bis die calida foveto.

Luxatio, ōnis. f. Vet. Gloss. Luxatio, στρέμμα. V. mox luxum.

Luxatura, æ. f. Idem. Marcell. Empir. cap. 36.

Luxus, a, um. Idem quod Luxatus, apud Non. 1. 272. conf. Fest. in Luxa. Pede luxo. Sallust. Fragm. lib. 3. p. 1009. Cott. ubi ipsum V.

Luxum, i. n. Στρέμμα Gloss. Lat. Gr. [nisi Luxatum forte legendum, aut est Acc. a Luxus, ūs. Nam additur, ἢ λυγισμὸς, ἢ ἀσωτία. ubi Scalig. ad Fest. in Luxa λυγισμὸς restituit. Sed & in Gr. Lat. Στρέμμα, Luxum, Luxatio. V. & loc. Non. in luxuria.

Luxus, ūs. m. Idem quod Luxatio. Apul. 3. Florid. p. 27. Cruris articulus loco concessit, atque eo luxu adhuc fluxus est. V. & Apul. de Herb. cap. 31. 4. & Plin. Valer. 2. 49.

Luxus, ūs. m. [ἀσωτία] Superfluitas, & nimia profusio: Sumptuosior cibi, vestitus, & aliarum rerum cura. Cic. 5. Verr. 62. Nisi forte existimatis, eum in vino ac luxu non vixisse, qui, &c. Ter. Adel. 4. 7. 42.
Domus sumptuosa, adolescens luxu perditus.

Diffiu-

Dissuasor honesti, luxus. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 28.
Populator opum, luxus. Claud. 1. in Ruff. 35.
Famosus luxus Tarenti. Claud. Conf. Mall. Theod. 258.
Fodandus luxus. Tacit. 3. Ann. 53.
Regali luxu splendida domus. Virg. 1. Æn. 641.
Regifico luxu paratæ epulæ. Virg. 6. Æn. 605.
Ducere pocula multo luxu. Propert. lib. 2. 9. 21.
Effusus in luxum. Tacit. 4. Hist. 74.
Explicare suos luxus. Lucan. lib. 10. 110.
Fovere hiemem luxu, Transigere. Virg. 4. Æn. 193.
Onerare aliquid avaritia & luxu. i. e. Gravius reddere per avaritiam &c. Tacit. 4. Hist. 14.
Solutus luxu. Quintil. lib. 3. cap. 8.

LUXŪRIA, æ. f. [ἀσωτία] Idem. Nonius 1. 272. Luxum, id est, Vulsum & loco motum, quod nunc Luxari ignari Latine dicimus: inde Luxuria: quia a recta vivendi via fit exclusa & ejecta. [Verbum Luxari apud Celsum lib. 8. nonnisi in lemmatibus positum reperio, quæ ipsius non esse satis constat. At utitur sæpissime Plinius, ut & Seneca Ep. 104. Fast. Luxantur, a Luxu dictum, i. e. Luxuriantur. quo forsan respexit Nonius.
Luxuria, (inquit Festus) Morum est solutio. V. Non. 4. 286. Cic. 1. Off. 106 Intelligimus quam sit turpe diffluere luxuria, delicate ac molliter vivere. Idem pro Muren. 76. Odit Pop. Rom. privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit.
Convicia luxuriæ. Quintil. lib. 4. cap. 2. Ut si defendendus est M. Cœlius, nonne optime patronus occurrat prius conviciis luxuriæ, petulantiæ, impudicitiæ, quam veneficii?
Instrumenta luxuriæ. Ovid. 5. Fast. 279. Intelligit, Aurum & argentum.
Pestis blanda, luxuria. Senec. Octav. 7.
Misere luxuria. Propert. lib. 1. 2. 33.
Solers luxuria. Pers. 5. Sat. 142.
Cepit præfectos luxuria. V. CAPIO.
Circumscribere luxuriam utilitate. V. CIRCUMSCRIBO.
Facta est via luxuriæ. Propert. lib. 3. 13. 4.
Indulgere luxuriæ. V. INDULGEO.
In Luxuria varius. Jul. Capitol. in fine. vitæ Clodii Albini. In Luxuria varius. nam sæpe appetens vini, frequenter abstinens. Sic etiam apud Suet. in Vitellio cap. 13. Sed vel præcipue luxuriæ, sævitiæque deditus. Ubi male Sævitiæ an Helluitiæ? H. St. Ineptit vir doctissimus. Locus est cap. dict. pr. de Sævitia cap. 14. statim subjicit, ut assuevit hic scriptor, præmissa partitione. Capitolini locus exstat cap. 11. pr. utroque in loco agitur de intemperantia victus.
Luxuria, Redundantia. ut, Foliorum luxuria. Virg. 1. Georg. 191.
At si luxuria foliorum exuberat umbra. V. Non. l. c.
Humoris luxuria. Plin. lib. 9. cap. 2. Causa evidens, humoris luxuria.

LUXURIES, ēi. f. [ἀσωτία] Idem. Cic. 1. Verr. 3. Quas res luxuries in flagitiis, crudelitas in suppliciis, avaritia in rapinis, &c. Ibid. 4. Quum perferre non possent luxuriem, crudelitatem, avaritiam, superbiam. Et pro Rosc. Amer. 75. In urbe luxuries creatur, ex luxuria exsistat avaritia necesse est.
Perferre luxuriem alicujus. V. PERFERO.
Prædulcemalum luxuries. Claud. 2. in 1. Conf. Stil. 132.
Segetum luxuries, quam Plin. lib. 18. cap. 17. inter vitia frugum ponit, i. e. Redundantia germinis: nempe quando seminis abundantia ipsas segetes suffocat. Virg. 1. Georg. 112.
Luxuriem segetum tenera depascit in herba.
Translate. Cic. 2. de Orat. 96. Quod si hic noster Sulpicius faceret, multo ejus oratio esset pressior, in qua nunc interdum, ut in herbis rustici solent dicere, in summa ubertate inest luxuries quædam, quæ stilo depascenda est. i. e. Scribendi frequentia, & assidua meditatione reprimenda illa naturalis ubertas, quæ interdum redundat.

LUXURIŌSUS, a, um. Adj. [ἄσωτος] In re familiari solutus, inquit Festus. Cic. 2. de Fin. 21. Si ea quæ sunt luxuriosis efficientia voluptatum, liberarent eos deorum & mortis & doloris metu &c.
Luxuriosus in. Cic. 2. de Lege Agrar. 57. Ut in suis rebus, ita in Rep. luxuriosus nepos, qui prius silvas vendat, quam vineas.
Amor luxuriosus. Ovid. Rem. Amor. 746.
Cultus luxuriosus, Delicatus & mollis. Quintil. lib. 8. in proœm. Muliebris & luxuriosus cultus non corpus exornat, sed detegit mentem.
Frumenta luxuriosa, Quæ confertim & copiose nimis proveniunt: ita ut immitti in ea soleant oves ad depascendum. Cic. in Orat. 81. de rusticis loquens, Siquidem est eorum gemmare vites, sitire agros, lætas esse segetes, luxuriosa frumenta, &c.
Lætitia luxuriosa, Nimia, & profusior quam par est. Liv. 2. 21. Eo tunc o erecti Patres, erecta plebs, sed Patribus nimis luxuriosa ea fuit lætitia.
Pabula luxuriosa, Quæ maximam herbarum copiam adferunt. Plin. lib. 17. cap. 4. Nec luxuriosa pabula, pinguia soli semper indicium habent.
Seges luxuriosa. Ovid. 1. Fast. 690.
Vitis luxuriosa. Columel. lib. 5. cap. 6. Plerique vitem validam & luxuriosam falso crediderunt feraciorem fieri.
Compar. Plin. lib. 17. cap. 3. Alterum genus luxuriosius.
Superl. Columel. 8. 16. Luxuriosissimum factum atque dictum.
Festis luxuriosissima. Treb. Poll. cap. 8.

LUXURIŌSE, Adv. [ἀσώτως] ut, Luxuriose vivere: h. e. Molliter & delicate. Cic. pro Cœl. 13. Cum facinorosis audacter, cum libidinosis luxuriose vivere.
Compar. Nepos 4. 3. 2. Epulari luxuriosius.
Superl. ut, Bibam luxuriosissime. August. de Morib. Eccles. Cathol. cap. 34.

LUXURIO, āre. vel LUXURIOR, [ἀσωτεύω] āri. dep. utrumque significat Superabundare, profundere, & lascivire. Liv. 1. 19. Positis externorum periculorum curis ne luxuriarent otio animi, quos metus hostium, disciplinaque militaris continuerat. Plaut. Pseud. 4. 7. 6.
Luxuriantur, lustrentur, comedunt quod
Habent.
Deliciis luxuriare. Ovid. 16. Epist. 192.
Liber luxuriat umbilicis. Martial. lib 3. 2.
Pictura variis colorum luxuriari. Plin. lib. 35. cap. 25.
Animi luxuriant rebus plerumque secundis. Ovid. 2. de Arte Am. 437.

Animi luxuriant juvenilibus annis. Ovid. 5. Fast. 274.
Mens luxuriat. Ovid. 1. de Arte Am. 360.
Membra luxuriant. Ovid. 7. Met. 292.
Pecus luxuriat in pratis. Ovid. 1. Fast. 156.
Luxuriare, Nimis abundare. ut, Arbores luxuriantur, quum abundantius ramos emittunt, sive producunt. Columel. de Arbor. cap. 11. Cacumina virgarum ne luxurientur demutilato.
Ager assiduus luxuriabat aqua. Ovid. 4. Fast. 644.
Humus luxuriat. Ovid. 1. Epist. 54.

LUXURIANS, antis. Partic. [ἀσωτεύων] ut,
Compescere luxuriantia. Hor. 2. Epist. 2. 122.

LUXURIĀTUS, a, um. aliud Partic. Ovid. 5. Trist. 1. 44.
Non tamen, ut lusit, rursus mea littera ludet:
Sit semel illa meo luxuriata joco.
Fames luxuriata multo sanguine. Stat. 2. Theb. 676.

L Y Æ

LYÆUS, i. m. [Λυαῖος] dicitur Bacchus, eoque & vinum, ut Grammaticis placet παρὰ τὸ λύειν, id est solvere, quod curas solvat, atque discutiat.
Pater Lyæus. Virg. 4. Æn. 58.
Succus Lyæi. Sil. lib. 7. 169.
Pocula nec norant succis mulcere Lyæi:
Fonte sitim, & pura soliti defendere lympha.
Tempora uda Lyæo. Hor. 1. Carm. 7. 22.
Annosus Lyæus, Vinum vetus. Tibul. lib. 3. 6. 1.
Corniger Lyæus. Ovid. 3. Amor. 15. 17.
Dulci Lyæo curam solvere. Hor. Epod. 9. 38.
Jocoso Lyæo consilium arcanum retegere. Hor. 3. Carm. 21. 14.
Largi flumina Lyæi. Stat. 1. Silv. 6. 95.
Pubescentem Lyæum, i. e. Uvam maturescentem, dixit Stat. 2. Silv. 2. 100.

LYÆUS, a, um. Adj. [Λυαῖος] pro Lyæius, figurate: ut, Latex Lyæus, i. e. Vinum. Virg. 1. Æn. 690.

L Y C

LYCÆUS, V. LYCEUS.

LYCAMBES, is. m. [Λυκάμβης] Vir Thebanus, quem Archilochus poeta ita iambis, ob negatas sibi filiæ Neobolæ nuptias, insectatus est, ut contumeliæ impatiens se suspenderit. de quo vide in dictione ARCHILOCHUS.
Insidus Lycambes. Hor. Epod. 6. 13. Idem de Lycambe, lib. 1. Epist. 19. 25.

LYCAMBĒUS, a, um. Adj. [Λυκάμβειος] Ovid. in Ibin, v. 58.
— in te mihi liber iambus
Tincta Lycambeo sanguine tela dabit. Et Martial. 7. 11.
Si qua Lycambeo sanguine tela madent.

LYCĀON, ŏnis. m. [Λυκάων] Titani ac Terræ filius, Arcadiæ rex, qui (ut in fabulis fertur) a Jove in lupum conversus fuit, quod Jovem hospitem necare moliretur. Servius enarrans locum Virg. 1. Georg. 138.
Navita tum stellis numeros, &c. V. Ovid. 1. Met. 165.
Notus feritate Lycaon. Ovid. 1. Met. 198.
Arx fontes Lycaonis. Stat. 11. Theb. 128.

LYCĀŎNIUS, a, um. Adj. [Λυκαόνιος] ut,
Axis Lycaonius, Septentrionalis. Ovid. 3. Trist. 2. 2.
Astra Lycaonia. Claud. Conf. Mall. Theod. 299.
Callisto Lycaonia. Catull. de coma Berenices, 64. 66.
Mensæ Lycaoniæ fœda convivia. Ovid. 1. Met. 165.

LYCAŎNIS, idis. f. [Λυκαονίς] Ovid. 2. Fast. 173.
Perjura Lycaoni, i. e. Callisto, Lycaonis filia, vocandi casu.

LYCĀON, ŏnis. m. [Λυκάων] Solinus cap. 43. Æthiopia mittit Lycaonem. Lupus est cervice jubatus, & tot modis varius, ut nullum illi dicant colorem abesse. Plin. lib. 8. cap. 34. in Indis Lycaones esse scribit. Pomponius libro 3. cap. 10. de Æthiopia scribens, Sunt & sævissimæ feræ omni colore varii lycaones, & quales accepimus sphinges.

LYCAONES, um. m. [Λυκάονες] Populi sunt Asiæ, Phrygibus & Gallogræcis, quos Galatas nominari ante scripsimus, vicini, inquit Pompon. Mela lib. 1. cap. 2.

LYCAONIA, æ. f. [Λυκαονία] Ipsa Asiæ regio, a qua Lycaones, quæ medium quodammodo locum & arcem occupat.
Sunt qui scribunt Lycaoniam esse partem Arcadiæ cognominatam.

LYCASTE, es. f. [Λυκάστη] Priami filia fuit pulchritudine insignis adeo, ut captus ea Polydamas Antenoris & Theano sororis Hecubæ filius, illam ex concubina susceptam sumeret in uxorem. Boccatius.
Fuit & alia Lycaste, quæ ob pulchritudinem Venus vocabatur.

LYCASTUS, i. f. [Λύκαστος] Urbs Cretæ, sic a luporum multitudine dicta, quæ ibi esse creditur. Hujus meminit Mela lib. 2. 7. Strabo item lib. 10. Hom. Il. 2. 647.

LȲCES, i. m. Fluvius. Idem, qui & Lycus. Valer. 4. Argon. 719.
Quas Tanais, flavusque Lyces, Hypanisque, Nomasque
Addat opes. V. LYCUS.

LȲCĒUM, vel LYCIUM, i. n. [Λύκειον] Nobile fuit, idemque suburbanum, Athenis Gymnasium, in quo scholam sibi, relicta Academia, ubi Platonem audierat, & quidem in Peripato, i. e. Ambulacro adjuncto, Aristoteles constituit. Unde Peripateticorum nomen effulsit. At Cic. 1. Acad. 17. Qui erant cum Aristotele, Peripatetici dicti sunt: quia disputabant inambulantes in Lycio. V. Laert in Proœm. S. 17. & vit. Aristot. 2. Ibidemque Menag. Suid. in voce, Meurs. Athen. Att. 2. 3.
Lyceum, fuit etiam Gymnasium Ciceronis in Tusculano, a nomine scholæ Aristotelicæ, de quo lib. 1. de Divin. 8. sic refert, Quibus de rebus & alias sæpe, & paulo accuratius nuper, quum essem cum Q. fratre in Tusculano, disputatum est. Nam quum ambulandi causa in Lyceum venissemus: (id enim superiori gymnasio nomen est.) Perlegi, ille inquit, tuum paulo ante tertium de natura deorum. Sunt qui Lycæum scribunt perperam.

LȲCÆUS, i. m. [Λυκαῖος] Mons Arcadiæ, qui Pani deo sacer est, & ubi templum bicornis Fauni. A quo Lycæa, ludicra illi sacrata, Lupercalia dicta. Ovid. 2. Fast. 474.

Faunus in Arcadia templa Lyceus habet. Dictus Lyceus ἀπὸ τῶν λύκων, id est a lupis, quibus propter frequentiam pecudum abundabat.
Amnes Lycei. Virg. 3. Georg. 2.
Saltus Lycei. Virg. 1. Georg. 16.
Culti arbusta Lycei. Ovid. 2. Met. 710.
Gelidi saxa Lycei. Virg. 10. Ecl. 15.
Viridis Lyceus. Virg. 4. Georg. 539.
Umbrosus Lyceus. Stat. 1. Theb. 363.

LYCÆUS, a, um. Adj. [Λύκαιος] ut, Faunus Lyceus in dict. super.
Collis Lyceus. Ovid. 1. Met. 698.
Nemus Lyceum. Ovid. 8. Met. 317.

LYCHAS, æ. m. [Λίχας] Nomen famuli Herculis, cui Deianira vestem, imbutam cruore Nessi, ad maritum perferendam dedit. Ille vero, quum vestis ardore & veneno consumeretur, furore actus Lycham in mare Euboicum ex OEta monte dejecit, qui illic in scopulum mutatus fuisse dicitur. Fabulam vide apud Ovid. lib. 9. Met. 226. quam his versibus claudit,
Nunc quoque in Euboico scopulus brevis eminet alto
Gurgite, & humanæ servat vestigia formæ,
Quem quasi sensurum nautæ calcare verentur,
Appellantque Lychan.

LYCHNIS, Idis. f. [λυχνὶς] Herbæ genus. Diosc. & Plin.

LYCHNITES, is. m. [λυχνίτης] Lapidis genus, de quo Plin. lib. 36. cap. 5. Omnes autem tantum candido marmore usi sunt e Paro insula, quem lapidem cœpere lychnitem appellare, quoniam ad lucernas in cuniculis cæderetur, ut auctor est Varro, multis postea candidioribus repertis.

LYCHNITIS, Idis. f. [λυχνῖτις] Herbæ species: de qua Plin. 25. 10.

LYCHNICUS, a, um. Adj. ut, Lapides lychnici, Hygin. Fab. 223. sunt Marmor candidum e Paro insula, quod & Lychnitem appellavere. conf. Plin. 36. 5.

LYCHNUS, i. m. [λύχνος] Latine Lucerna dicitur. Varro de L. L. 4. 25. Lucerna a luce dicta est: aut ab eo quod vocant Græci λύχνον. Cic 3. Q. frat. 7. Hanc scripsi ante lucem, ad lychnum ligneolum, qui mihi erat perjucundus, quod eum te aiebant, quum esses Sami, curasse faciendum. Legitur, in emendatis libris, Lychnuchum. Idem pro Cæl. 67 Lux denique longe alia est solis & lychnorum.
Incensi lychni dependent laquearibus aureis. Virg. 1. Æn. 730.
Pendentes lychni. Lucret. lib. 5. 296.
Lychnius non autem Lychnus dicendum ostendit Servius: quum primam corripi dicat: quod fieri non posset, nisi post n sequeretur i, & trisyllabum fieret. Virg. 1. Æn. 730.
— dependent lychnii laquearibus aureis. [Immo Servius tantum dicit Græcam esse vocem. Græci autem non λύχνιος sed λύχνος dixerunt, prima, ob mutæ & liquidæ positionem, communi. Itaque Aristoph. in jambis plerumque corripit, Homerus vero Odyss. 19. 34. produxit. Addit vero Serv. ideo & primam corripi in Lucerna, quod a Gr. λύχνος dicta sit. V. ipsius verba.

LYCHNUCHUS, i. m. [λυχνοῦχος] dicitur Quicquid lucernam sustinet. Plin. lib. 34. cap. 3. Placuere & lychnuchi pensiles in delubris aut arborum modo mala ferentium lucentes. Sueton. in Cæs. cap. 37. Ascenditque Capitolium ad lumina, quadraginta elephantis dextra atque sinistra lychnuchos gestantibus.

LYCHNOBII, orum. m. pl. [λυχνόβιοι] Qui ad Lucernam vitam degunt. Senec. Epist. 122.

LYCIA, æ. f [Λυκία] Minoris Asiæ regio inter Pamphyliam & Cariam sita, cognominata est a Lyco rege Pandionis filio, atque, ut ferunt, infestata olim Chimæræ ignibus. Pompon. lib. 1. 15. pr. Lycia prope tota Tauro monte pretenditur, ejus jugis bona parte clausa. Lycios autem primum Termilas dictos Herodot. lib. 7. scribit, quem vide. De Lyciorum laudibus legito Strab. lib. 14. de Lycia agit Ptolem. lib. 5. cap. 3. hodie Briquia dicitur.
Dumeta Lyciæ. Hor. 3. Carm. 5. 62.
Urbes Lyciæ. Ovid. 4. Met. 296.
Fertilis agris Lycia. Ovid. 6. Met. 317.
Hiberna Lycia. Virg. 4. Æn. 143.

LYCII, orum. m. pl Incolæ. Virg. 1. Æn. 117.

LYCIUS, a, um. Adj. [Λύκιος] ut, Catervæ Lyciæ. Hor. 2. Carm. 8. 16. Coma Lycia, pro Ea quæ promissior sit & comptior: proverbium est inde natum, quod Lycii consueverant studiose alere comam, atque adeo, ut mulctam subire maluerint, quam eam præcidere. V. Cæl. Rhodig. 16. 19.
Deus Lycius, Apollo. Propert. lib. 3. 1. 38.
Ne mea contempto lapis indicet ossa sepulchro
Provisum est, Lycio vota probante deo.
Montes Lycii. Stat. 1. Silv. 2. 222.
Pharetra Lycia. Virg. 7. Æn. 816.

LYCIDAS, æ. m. [Λυκίδας] Centauri nomen apud Ovid. 12. Met. 310. & pastoris apud Theocr. Idyll. 7. 12. & Virgilium.
Lycida, Vocativus. Virg. 7. Ecl. 67.
Sæpius at si me, Lycida formose, revisas.
Lycidas, Nomen etiam pueri apud Hor. 1. Carm. 4. 19.
Nec tenerum Lycidam mirabere, quo calet juventus
Nunc omnis, & mox virgines tepebunt.

LYCIMNIUS, i. m. Frater Astyochiæ, avunculus Tlepolemi, a quo & ipse interemptus est. Homer.

LYCISCA, æ. f. [Λυκίσκα] Nomen canis, diminutivum a λύκαινα quod lupam significat, appellata sic, quod vel ex lupo nata sit, vel similis sit lupæ. Virg. 3. Ecl. 18.
— multum latrante Lycisca. Ovid. 3. Met. 220.
Et Thous, & Cyprio velox cum fratre Lycisca.

LYCISCUS, i. m. [Λυκίσκος] Pueri nomen apud Hor. Epod. 11. 23.
Nunc gloriantis quamlibet mulierculam
Vincere mollitia, amor Lycisci me tenet.

LYCIUM, i. n. [λύκιον] Medicamentum ex radice rhamni silvestris factum. Plin. lib. 24. cap. 14. Hujus radice decocta in aqua fit medicamentum, quod vocant lycium. Et paulo post, Lycium præstantius e spina fieri tradunt, quam & pyxacanthon Chironiam vocant.

LYCOMEDES, is. m. [Λυκομήδης] Creontis fuit filius, teste Homer. Il. 9. v. 84.
Lycomedes, Rex Scyri insulæ, apud quem muliebri habitu delituit Achilles, ne ad bellum Trojanum proficisci cogeretur, cujus & filiam Deidamiam vitiavit, nato ex ea Pyrrho. Stat. 1. Achill. 396.

LYCON, önis. m. [Λύκων] Nomen Philosophi Peripatetici ex Troade, Stratonis discipuli, e Theophrasti schola. Cujus in dicendo suavitatem id maxime demonstrat, quod addita littera o, Glycon sit cognominatus. habitu fuit mollis & delicatus Quatuor hujus nominis memorantur, Primus Pythagoricus. Secundus hic, Tertius heroici carm. scriptor, Quartus epigrammatôn poëta. Diogen. Laërt. in ejus vita, lib. 5. S. 65.

LYCOPHOS, ôtis. n. [λυκόφως] Festus: Lycophos Græci dicunt, quod nos Primum tempus lucis: dictum autem Lycophos, quasi λευκὸν φῶς, id est lumen candidum. Sed rectius Scaliger a Gr. λύκη accessit. q. V. & Henr. Steph. Thes. Gr. V. & Etymol. Magn

LYCOPHRON, önis. m. [Λυκόφρων] Chalcidensis ex Eubœa, filius Soclis, adoptatus vero a Lyco Rhegino, grammaticus, & Tragœdiarum scriptor. Estque unus ex septem, qui ab ipso hoc numero, quasi totidem stellæ, Pleias vocati sunt. Stat. 5. Silv. 3. 157.
Carmina Battiadæ, latebrasque Lycophronis atri. Atrum vocat quasi obscurum, vel quia in omnibus scriptis obscurior fuit: vel certe ad Alexandriam alludit, de qua dixit Suidas. Ovid. eum sagittis interfectum esse innuit, quum inquit in Ibin, 532.
Utque cothurnatum periisse Lycophrona narrant,
Hæreat in fibris fixa sagitta tuis.

LYCOPHTHALMOS, i. m. [λυκόφθαλμος] Gemma quatuor est colorum, ex rutilo & sanguineo: in medio nigrum candido cingitur, ut luporum oculi, illi per omnia similis. Plin. lib. 37. cap. 11.

LYCOPHRON, i. n. Herba, Latine Scelerata dicta. Apul. de Herb. cap. 8.

LYCOPÖLIS, is. f. [Λυκόπολις] Urbs Ægypti, sic a lupis cognominata. Diod. Sicul. lib. 2.

LYCOPSIS, Idis. f. [λυκοψὶς] Herba. V. Plin. lib. 27. cap. 11.

LYCORIAS, ădis. f. [Λυκωριὰς] Nymphæ nomen apud Virg. 4. Georg. 339.

LYCORIS, Idis. f. [Λυκωρὶς] Meretrix fuit alio nomine Cytheris dicta, a Cornelio Gallo poeta adamata. De qua Virg. sæpe in Gallo. V. item multa in dictione CORNELIUS.

LYCORMAS, æ. m. [Λυκόρμας] Fluvius est qui e Bolensibus inter Ophienses gentem Ætolicam oritur, vocatus postea Evenus, ab Eveno qui se in eum præcipitavit. De quo Strab. lib. 7. ubi V. not. Ovid. 2. Met. 245.
Arsurusque iterum Xanthus, flavusque Lycormas.

LYCOS, i. m. [λύκος] Genus aranei. Plin. lib. 30. cap. 6. V. LUPUS.

LYCTORIA, æ. f. Urbs Cretæ insulæ, ut notat Tortel. vel potius

LYCTUS, i. f. [Λύκτος] Urbs Cretæ, a Lycto filio Lycaonis appellata. Quidam Lyttum vocant, eo quod in loco alto posita sit. Quod enim sursum & sublime est, lyttum vocant. Hæc Stephan. de Urb.

LYCTIUS, a, um. Adj. [Λύκτιος] ut, Lyctius Idomeneus. i. e. Cretensis. Virg. 3. Æn. 401. V. & 5. Ecl. 72.

LYCURGUS, i. m. [Λυκοῦργος contr. ex Λυκόεργος] Spartæ rex, qui Lacedæmoniis leges sanctissimas condidit: astrictisque civibus juramento, quod tam diu eas intemerate observarent, donec ipse rediret; e patria nunquam rediturus emigravit. De quo apud Valer. Justin. Aristot. & Plutarch. plura V.
Lycurgus durissimarum Lacedæmoniis legum auctor musices disciplinam probavit. Quintil lib. 1. cap. 10.
Lycurgus item rex Nemeæ regionis Hypsiphilen regis Thoantis filiam nato suo nutricem adhibuit. Auctor Stat. 5. Theb. 39.
Lycurgus præterea rex Thraciæ fuit, qui, ut habet fabula, dum contemnens Liberum, ejus amputat vites, crura sua incidit. Re vera autem abstemius fuit: quos constat acrioris esse naturæ: quod etiam de Demosthene dictum est. Hæc Servius enarrans illud Virg. 3. Æn. 14.
Thraces arant acri quondam regnata Lycurgo.
Exitium Thracis Lycurgi. Hor. 2. Carm. 19. 16.
Regna latissima Lycurgi. Ovid. 2. Epist. 111.
Bipennifer Lycurgus. Ovid. 4. Met. 22. de Baccho.
Vesanus Lycurgus. Propert. lib. 3. 17. 23.
Alius Lycurgus, Orator Atheniensis fuit, cujus extat oratio contra Leocratem, inter reliquas orationes Græcas multarum. V. Fabric. Bibl. Gr. 2. 26. 7.

LYCURGĒUS, a, um. Adj. [Λυκούργειος] Cic. 1. Att. 13. Nosmetipsi, qui Lycurgei a principio fuissemus, quotidie demitigamur. Ubi interpretes; Lycurgei, i. e. Optimates, legum assectæ & propugnatores, qualis Lycurgus apud Laconas legum conditor. Budæus Severissimum interpretatur. Turnebus contra a Lycurgo oratore, qui accusator vehemens fuit & acerbus, adjectionem illam derivatam scribit, ac Acrem & asperum interpretatur, qualis Cic. in Clod. fuisse videtur. V. Not. Græv. p. 76.

LYCUS, i. m. [Λύκος] Nomen proprium viri, quo nomine multi vocati sunt.
Unus Trojanus, de quo Virg. 1. Æn. 226. Fata Lyci.
Alter Thebanus ignobilis exul, qui absente Hercule reversus, Creontem regem occidit, & regnum tenuit.
Item alius Thebanus rex maritus Antiopæ.
Alius Pandionis filius, qui a se Lyciam nominavit. V. LYCIA.
Alius Lycaon, in lupum a Jove conversus est. V. LYCAON.
Fuit & alius Lycus, Priami filius.
Item unus ex centauris.
Fuit item Lycus medicus Neapolitanus, cujus meminit Plin lib. 20 cap 20.
Fuit etiam Lycus, Historicus, de quo Suidas & Voss. Hist. Gr. 1. 12.
Lycus, Puer quidam fuit ab Alcæo dilectus. Hor. 1. Carm. 32. 11.
Lycus [Λύκος] Armeniæ fluvius. Strab. lib. 12.

LYCYMNIA, æ. f. aut uxor Mæcenatis, aut ipsius Horatii amica, inquit Schol. vet. de qua lib. 2. Carm. 12. 24.
Me dulcis dominæ Musa Lycymniæ, &c. Al. Licymniæ.

L Y D

LYDA, æ. vel LYDE, es. f. [Λύδη] Antimachi poëtæ uxor fuit, quam egregie caram habuit, quæ quum mortua esset, elegiam, qua mœrorem solaretur sibi fecit Lydamque inscripsit. ubi enumeratis heroicis calamitatibus & infortuniis, malis alienis ægritudinem sibi minuit. Hujus meminit Plutarch. in lib de Consolat. Ovid. 1. Trist 5. 1.
Nec tantum Clario Lyde dilecta poetæ, &c.

Lydda, æ. f. [Λύδδα] Palæstinæ Judææ urbs, Ptolem. lib. 5. cap. 16. Alio nomine Diospolis. Hodie Rama.

Lydia, æ. f. [Λυδία] Asiæ regio Æolis & Ioniis vicina, nota est Crœsi fortuna & rebus gestis, tum etiam Tmoli montis, & Pactoli fluvii fama aurum trahentis. V. Strabonem lib. 13. & Pomponium lib. 1. cap. 2. in summa Asiæ descriptione.
Ingens Lydia. Virg. 4. Georg. 211.
Tota Lydia fremit. Ovid. 6. Met. 146.

Lydus, a, um. Adj. [Λυδός] Ovid. 2. Fast. 356.
Ridet amatorem Lyda puella suum. Intelligit Iolen.

Lydus, i. m. [Λυδός] Qui est ex Lydia. Lydi (auctore Herodot. lib. 1.) primi aurum argentumque percusserunt, primique caupones institoresque fuerunt.
Lydorumque manum, collectos armat agrestes. Virg. 9. Æn. 11. i. e. Thuscorum, qui ex Lydia oriundi.

Lydius, a, um. aliud Adj. [Λύδιος] ut, Aurifer amnis Lydius. Tibul. lib. 3. 3. 29. Intelligit Pactolum.
Sonus Lydius & modus quis sit, V. Plin. 7. 56. & Micræl. Lexic. Philosoph. in Music.
Lydius lapis, [Λυδία λίθος] Theophrast. lib. de Natura lapidum, ait lapidem quendam esse, qui Lydius seu Heraclius dicatur, qui attritu aurum atque argentum cujusmodi sit arguat. Hunc quidam magnetem putant, velut Herculanum, qui ferrum ad sese trahit: unde nomen etiam additum sideritæ. Sed ex Theophrasti verbis satis liquet Basanon significari, quem Latini vocant Indicem, in quem Battus ille pastor apud Ovid. 2. Met. 688. transfiguratus est, manente nimirum etiamnum in lapide prodendi studio, nec Heraclium vocatum ab Hercule, sed ab Heraclea Lydiæ civitate. Plin. lib. 33. cap. 8. Auri argentique mentionem comitatur lapis, quem Coticulam appellant, quondam non solitus inveniri nisi in flumine Tmolo, ut auctor est Theophrastus: nunc vero passim, quem alii Heraclium, alii Lydium vocant. Sunt autem modici, quaternas uncias longitudinis, binasque latitudinis non excedentes. Iis coticulis periti, quum e vena ut lima rapuerint experimentum, protinus dicunt quantum auri sit in ea, quantum argenti, vel æris, scrupulari differentia, mirabili ratione, non fallente. Vicem autem proverbii habet in eos, qui vehementer acri, exactoque judicio sunt. Erasmus.

Lydia, æ. f. Amica Horatii, cujus in Odis sæpe meminit.

Lydus, i. m. [Λυδός] Herculis filius ex Iole.
Alter filius Athys, & frater Tyrrheni: a quo Lydia regio est appellata. Nam quum propter terræ sterilitatem fratres simul ferre non possent: Tyrrhenus forte jacta discedens, cum ingenti multitudine ad Italiam veniens eam tenuit partem, quæ ad mare inferum versa est, & a se Tyrrheniam nominavit. Lydus vero remanens, Mæoniam de suo nomine Lydiam vocavit. Hæc fere Serv. in 8. Æn. 479.

L Y G

Lygdamum, i. n. [Λύγδαμον] Plin. lib. 5. cap. 30. Oppidi nomen est Troadis.

Lygdamus, i. m. [Λύγδαμος] Nomen est servi proprium. Propert. 4. 7. 43.

Lygdinus, i. m. [Λύγδινος] Lapis in Tauro (Paro Harduin.) repertus candoris eximii. Plin. 36. 8.

Lygdon, i. n. ipsum lapidem ita appellat Martial. 6. 42.

Lygos, i. m. [λύγος] Frutex, idem qui Vitex. Plin. 24. 9.

L Y M

Lymira, æ. f. [Λύμιρα] Lyciæ flumen est, & eodem nomine civitas, inquit Mela lib. 1. 15. in descriptione Lyciæ. V. Ovid. 9. Met. 646

Lympha, æ. f. [νύμφη] Aqua dicitur Latinis, Græcis vero νυμφη: mutaverunt autem Latini ν in λ. Poeticum est. Columel. lib. 10. 135.
Doctaque Parthenope Sebethide roscida lympha.
Fluvialis lympha. Virg. 4. Æn. 635.
Fugax lympha trepidat obliquo rivo. Hor. 2. Carm. 3. 12.
Gelida lympha. Ovid. de Medicam. faciei 99.
Levis lympha. Hor. Epod. 16. 48.
Liquidæ lymphæ. Ovid. 3. Met. 451.
Loquaces lymphæ saxis desiliunt. Hor. 3. Carm. 13. 16.
Lucentis lymphæ stagnum. Ovid. 4. Met. 298.
Manantes lymphæ. Hor. Epod. 2. 27.
Puteales lymphæ. Lucret. lib. 6. 1172.
Sobria lympha mista mero. Tibull. lib. 2. 1. 46.
Abluere vulnera lymphis. Virg. 4. Æn. 683.
Dare lymphas manibus. Virg. 1. Æn. 705.
Finit copia lymphæ sitim. Hor. 2. Epist. 2. 146.
Hausit de gurgite lymphas. Virg. 9. Æn 23.
Lavimus ora manusque tua, Feronia, lympha. Hor. 1. Serm. 5. 24.
Restinguere pocula lympha. Hor. 2. Carm. 11. 20.
Siccare vulnera lymphis. Virg. 10. Æn. 834.
Lymphæ & Nymphæ confunduntur a librariis. Drakenb. ad Sil. 15. 420.

Lymphor, ōris. m. antiquum, idem quod Lympha. Lucilius, Impermistum lymphorem. Non. 3. 129 [Mercer. Lymfa & Lymforem scriptum exhibet per digamma. Suspicor autem Lucilium Limporem scripsisse a Limpidus. ut a Liquidus, liquor; a Languidus, languor; Candidus, candor &c.

Lymphaceus, a, um. Adj. Crystallinus. Mart. Capell. lib. 6. p. 188. V. ibi Not. Grotii.

Lymphaticus, a, um. Adj. [νυμφόληπτος] Furiosus, insaniens, qui vitium ex aquæ conspectu contraxit, vel ex imagine visa in aqua. Festus, Vulgo memoriæ proditum est, quicunque speciem quandam e fonte, id est effigiem Nymphæ viderint, furendi non fecisse finem, quos Græci νυμφολήπτους vocant, Latini lymphatos appellant. Plin. lib. 25. cap. 5. scribit helleborum mederi melancholicis, insanientibus, & lymphaticis, elephantiasi, &c.
Lymphatici etiam dicuntur Hydropici. Serenus de hydrope loquens,
Helleboro quoque purgatur lymphaticus error.
Lymphatici etiam Isidoro sunt, Qui a morboso cane morsi aquam metuunt: adscribam ejus verba, Unde & Latini hunc morbum ob aquæ metum lymphaticum vocant. [Aliter tamen sonant Isidori verba lib. 10. litt. L. nisi forte alius locus est.
Nummi lymphatici. Plaut. Pœn. 1. 2. 132.
Sunt mihi intus nescio quot nummi aurei lymphatici.
M. Deferto ad me, faxo actutum constiterit lymphaticum. i. e. Nummi qui se in crumena continere non possunt.
Pavor lymphaticus. Liv. 10. 28
Somnia lymphatica. Plin. lib 26. cap 8.

Lympho, āre. Act. Perturbare, & in furorem impellere. Valer. 3. Argon. 46.
Rupta quies: deus ancipitem lymphaverat urbem.

Lymphans, antis. Partic. Stat. 10. Theb 154.
Ecce recens, sopeis animum lymphantibus, horror
Thiodamanta subit. V. 7. Theb. 662.

Lymphor, [μαίνομαι] āri. Pass. Insanire, desipere. Plin. lib 24. cap. 17. Hac herba epota, lymphari homines obversantibus miraculis. Curtius 4. 12. 14. Quippe lymphati, trepidare cœperunt, omnium pectora occulto metu percurrente. Al. Lymphati trepidare.

Lymphātus, a, um. Partic. [νυμφόληπτος] Idem quod Lymphaticus, Insanus, quasi Nympharum spiritu correptus. Liv. 7. 17. Et tunc quidem, velut lymphati & attoniti, munimentis suis trepido agmine inciderunt. Et Plin. lib. 30 cap. 10. Rursus magi tradunt lymphatos sanguinis talpæ aspersu resipiscere.
Flexanima tanquam Lymphata. Pacuv. apud Varr. de L. L. 6. 5. & Cic. 1. de Divin. 80.
Furor lymphatus Senec. Med. 6.
Metu lymphato. Lucan. lib. 7. 186.
— populos, quos lux extrema manebat,
Lymphato trepidasse metu. [Malim Lymphatos.
Mente lymphata furebant. Catul. Argon. 62. 254.
Ore lymphato furens Senec. Troad. 1.
Pectora lymphata. Ovid. 11. Met. 3.
Urbs lymphata incertis horroribus. Stat. 10. Theb. 551.

Lymphatio, ōnis. f. [νυμφοληψία] ut, Lymphationes nocturnæ. Plin lib. 34. cap. 15. Namque circumscribi circulo, terve circumlato mucrone, & adultis & infantibus prodest contra noxia medicamenta: & præfixisse in limine, e sepulchro evulsos clavos, adversus nocturnas lymphationes.

Lymphātus, ûs. m. Plin. lib. 37. cap. 10. Aliam eodem nomine argentei coloris, contra lymphatum habendam.

Lympidus, V. LIMPIDUS.

L Y N

Lyncestus, i. [Λυγκηστός] Aqua, quæ vocatur acidula, vini modo temulentos facit. Plin. lib. 2. cap. 103. Harduin. legit Lyncestis. Hinc

Lyncestius, a, um. Adj. [Λυγκήστιος] Ovid. 15. Met. 329. quum de Clitorio amne dixisset,
Clitorio quicunque sitim de fonte levarit,
Vina fugit, gaudetque meris abstemius undis. Subjungit deinde,
Hinc fluit effectu dispar Lyncestius amnis,
Quem quicunque parum moderato gutture traxit,
Haud aliter titubat, quam si mera vina bibisset.

Lynceus, a, um. Adj. V. LYNX.

Lynceus, [Λυγκεύς] dissyllabum, hujus Lyncĕi vel Lyncĕos, m. Nomen proprium unius ex Argonautis, qui fuit acutissima oculorum acie præditus: qui dicebatur videre trans parietem, & (ut historici tradunt) conspexit novissimam Lunam, primamque eodem die in signo Arietis, quod paucis mortalium contigit. Unde Valer. 1. Argon. 467.
— solus transibit nubila Lynceus. Hunc Varro centum triginta millia passuum prospexisse scribit: solitumque exeuntem a Carthagine classem Punicam, numerumque navium ex Lilybætana Siciliæ specula manifestissime notare. Hæc fere Solinus cap. 6. hunc Strabonem vocans. Plin. quoque lib. 7. cap. 21. Tradidit Cicero fuisse, qui pervideret centum triginta quinque millia passuum. Huic & nomen M. Varro reddidit, Strabonem vocatum. Solitum autem Punico bello, a Lilybæo Siciliæ promontorio, exeunte classe Carthaginis portu, etiam numerum navium dicere. Certa ratio temporum non patitur eundem esse Lynceum Argonautam, & hunc Varronis Pliniique Strabonem. nam Argonautæ ante bellum Trojanum fuere, at hic Strabo tempore belli Punici fuit in vivis. Quamobrem mirari subit Valerium Maxim. lib. 1. cap 8. de Miraculis ext. 14. ita scribentem: De Lynceo, deinde subit, Nec illius quidem parvæ admirationis oculi, quem constat tam certa acie luminum usum esse, ut a Lilybæo portu Carthaginiensium egredientes classes intueretur. Sed forte Lynceum dicit Valerius adjective, quasi Lynceis oculis præditum. Judicet lector. [Verba, De Lynceo deinde subit, non sunt in MSS. & codd. emend.
Pindarus & Apollonius in Argon. referunt Lynceum per abietem fratrem suum a Castore occidi vidisse, cujus necem describit Ovid. 5. Fast. 709.
Pectora trajectus Lynceo Castor ab ense, &c.
Lynceo perspicacior. Proverbium vide apud Erasmum. Hor. 1. Epist. 1. 28.
Non possis oculo quantum contendere Lynceus:
Non tamen idcirco contemnas lippus inungi.
Cleomedes lib. 2. [illegible] H. St.
Male utique hunc Lyncea Græcorum cum Strabone Varronis, quem Cic. 4. Acad. 81. innominatum reliquit, confundunt nonnulli, in quibus est Schol. Hor. ad Sat. 1. 2. 90.
Lynceus & Idas, Apharei filii fuerunt, unde Aphareidas illos vocat Apollon. 1. Argon. & Ovid 8. Met 303.
Et duo Thestiadæ, & proles Aphareia Lynceus. Pausanias in Messeniacis p. 112. Wech. Inter Apharei inquit, filios, natu grandior Idas erat, & celsiori animo præditus, Lynceus junior. Quem (si cui credibile videtur) tanta oculorum acie valuisse Pindarus scripsit, ut quercus etiam truncos perspexerit. Lynceus an filium habuerit, nescimus. Idas autem ex Marpessa filiam Cleopatram suscepit, quam Meleager uxorem duxit. Paulo post, Ex Apharei filiis, commissa cum Dioscuris consobrinis propter boves pugna, alterum Pollux interemit. Idas

autem fulmine ictus interiit, Apharei familia masculis hæredibus plane est orbata. Hæc Pausan. De hoc Lynceo sic canit Orphei Latinus interpres Argonaut. v. 178. — accessit & Idas,

Quique procul longe trans æthera, trans mare Lynceus,
Et subter Plutum, terræque barathra profunda
Solus in humanis visu penetravit acuto.

Censentur itaque Idas & Lynceus inter Argonautas. Porro quod trans æthera viderit Lynceus, putant ad Astrologiæ cognitionem, rerumque cælestium observationem referendum. Plin. lib. 2. cap. 17. Novissimam lunam primamque eadem die vel nocte, nullo alio in signo quam Ariete conspici: Id quoque paucis mortalium contigit. Et inde fama cernendi Lynceo. Plutum vero, terræque barathra visu penetrasse propterea dicitur, quod primus fodinas reperit, & metalla e terræ visceribus eruit, ut vult Lycophronis interpres. cui succinit Palæphatus de Incredib. cap. 10. his verbis: Lynceum dicunt, quod ea etiam quæ sub terra erant, prospiciebat. quod quidem falsum prorsus est Nam veritas ita sese habet: Lynceus æs, argentum, ceteraque metalla primus inquirere cœpit. In qua quidem metallorum inquisitione, lucernas secum intra terræ penetralia circumferens, ibidem eas forte relinquebat, ac sursum ipse æs ferrumque reportabat Quod factum videntes homines, dicere consueverant, quod Lynceus subterranea etiam prospiciebat, ob idque argentum inde sursum afferebat. Hæc ille. Hujus Lyncei mater fuit Arene, ut voluit Pherecydes: vel Polydora, ut Pisander: vel Laocoossa, ut Theocritus. Auctor Apollonii Græcus scholiastes. Hyginus quoque fabula 14. Lynceus (inquit) & Idas Apharei & Arenæ Bibali filiæ filii, Messenii ex Peloponneso. Ex his Lynceus sub terra quæque latentia vidisse dicitur, neque ulla caligine inhibebatur, ideo quod aurifodinas norat, in quas descendebat, & aurum subito ostendebat. Ita rumor fuit, eum sub terra solitum videre. Nec ab re fuerit hic attexere Valer. Flac. de Lynceo carmina ex 1. Argon. 462.

Occupat & longe sua transtra novissimus Idas.
At frater magnos Lynceus servatus in usus,
Quem tulit Arene, possit qui rumpere terras,
Et Styga transmisso tacitam deprendere visu.
Fluctibus e mediis terras dabit ille magistro,
Et dabit astra rati. quumque æthera Juppiter umbra
Perdiderit, soles transibit nobila Lynceus.

Magnos servatus in usus: quia demortuo succedens gubernatori, navim moderabitur. Rumpere terras: Irrumpere, visu penetrare. Terras dabit ille magistro: Dicet, indicabit, ostendet ipsi etiam navis magistro & gubernatori, quæ terræ vitandæ, quæ adeundæ. erit ipsius magistri magister. Perdiderit: Offoscaverit, occultaverit.

Idæ & Lyncei mortem his verbis exsequitur Hyginus fabula 80. Idas & Lynceus Apharei filii ex Messeniis, habuerunt sponsas Phœben & Ilairam Leucippi filias. Hæ autem formosissimæ virgines quum essent, & esset Phœbe sacerdos Minervæ, Ilaira Dianæ, Castor & Pollux amore incensi, eas rapuerunt. Illi amissis sponsis, arma tulerunt, si possent eas recuperare. Castor Lynceum in prælio interfecit: Idas amisso fratre, omisit bellum & sponsam, cœpitque fratrem sepelire. Quum autem ejus ossa collocaret in pila, intervenit Castor, & prohibere cœpit monumentum fieri, quod diceret se eum quasi feminam superasse. Idas indignatus, gladio quo accinctus erat, Castori inguina trajecit. Alii dicunt, quemadmodum ædificabat pilam, super Castorem impulisse, & sic interfectum Quod quum nuntiatum esset Polluci, accurrit, & Idam uno prælio superavit, corpusque fratris recuperatum sepulturæ dedit. Hactenus Hyginus. De hoc raptu meminit Ovid. in Arte Am. 1. 680.

Vim passa est Phœbe, vis est illata sorori,
Et gratus raptis raptor uterque fuit.

Lynceus, Qui acutissime videt, quique est maxime perspicax. Cic. 9. Fam. 2. Quis est tam Lynceus, qui in tantis tenebris nihil offendat, nusquam incurrat?

Oculis Lyncei contemplari aliquid. Hor. 1. Serm. 2. 90. ubi Lyncei Genitivus est.

LYNCĒUS, a, um. Adj. [Λύγκειος] V. exemplum Ovidii in LYNCEUS dissyllabum.

LYNCĪDES, æ. m. [Λυγκείδης] Patronym. Ovid. 4. Met. 767.

LYNCURIUM, i. n. [Λυγκούριον] Gemma quæ e lyncis urina concreta est. Plin. lib. 8. cap. 38. Lyncum humor ita redditus, ubi gignuntur, glaciatur arescitve in gemmas carbunculis similes, & igneo colore fulgentes, lyncurium vocatas, atque ob id succino e plerisque ita generari prodito. Novere hoc sciuntque lynces: & invidentes, urinam terra operiunt. Ovid. 15. Met. 413.

LYNCUS, i. m. [Λύγκος] inquit Servius in 1. Æn. 327. Rex Scythiæ fuit, qui missum a Cerere Triptolemon, ut hominibus frumenta monstraret, susceptum hospitio, ut in se gloria tanta migraret, interimere cogitavit. ob quam rem irata Ceres eum convertit in lyncem feram varii coloris, ut ipse variæ mentis exstiterat.

LYNDUS, V. LINDUS.

LYNTER, V. LINTER.

LYNX, lyncis. m. vel f. [λύγξ] Animal est ex cervariorum genere, vario colore, & maculoso tergore, & acutissimo visu præditum. Virg. 1. Æn. 327. — maculosæ tegmine lyncis. Plin. l. 8 c. 8. Peregrinæ sunt & lynces, quæ clarissime omnium quadrupedum cernunt.

Fugaces lyncas cohibere arcu. Hor. 4. Carm. 6. 34.
Imbelles lynces sectari. Stat. 2. Achil 407.
Timidos agitare lyncas. Hor. 2. Carm. 13. 40.
Variæ lynces Bacchi. Virg. 3. Georg. 264. Varias dicit quas alibi Maculosas dixerat. Sunt autem in tutela Bacchi.


LYNCĒUS, a. um. Adj. [Λύγκειος] Quod pertinet ad lyncem.

Lynceis oculis contemplari, est Intentissime conspicere. Hor. 1. Serm. 2. 90. Sed rectius scribitur Lyncei. V, LYNCEUS supra.

L Y R

LYRA, æ. f. [λύρα] Instrumentum musicum, chordis tensis instructum ad canendum.

Astrologiæ scriptores volunt Lyram esse a Mercurio primum inventam in Cyllene Arcadiæ monte, & ab eo Apollini datam; Apollinem autem inventa cithara Orpheo lyram concessisse: mortuo autem Orpheo, a musis in cælo fuisse collocatam. Alii dicunt esse lyram Arionis citharœdi, qui floruit temporibus Periandri tyranni Corinthiaci, & primus fuit omnium citharistarum. Plin. lib. 7. cap. 56. Citharam Amphion: ut alii Orpheus: ut alii Linus invenit. Septem chordis additis Terpander: Octavam Simonides addidit: Nonam Timotheus. Lyra cecinit Thamyras primus: cum cantu Amphion, ut alii Linus. Citharœdica carmina composuit Terpander. Hieron. scribit effici in modum Δ litteræ cum chordis viginti quatuor, & per digitos variis vocibus, tinnulisque ictibus in diversis modis concitari. Constat autem multiplices fuisse distinctasque lyrarum species, quas hic subjiciendas curavimus. [At hæ sunt consimiles omnes. Itaque hæ lyræ λῆροι.



Lyram formam esse testudinis docet Plin. lib. 9. cap. 10.
Canor lyræ. Ovid. 16. Epist. 180.
Canorus assumpta lyra. Ovid. 3. de Arte Am. 142.
Fidicen lyræ. Ovid. 4. de Pont. 16. 28.
Solera lyræ musa. Hor. de Arte Poet. 407.
Aurata lyra. Ovid. 8. Met. 16.
Canoræ lyræ. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 257.
Curvæ lyræ parens. Mercurius. Hor. 1. Carm. 10. 6.
Distincta lyra gemmis. Ovid. 11. Met. 167.

Distinctamque lyram gemmis & dentibus Indis
Sustinet a læva. al. Instructamque fidem.

Eburna lyra. Hor. 2. Carm. 11. 22.
Garrula lyra. Tibul lib. 3. 4. 38.
Imbellis. Hor. 1. Carm. 6. 10.
Invita. Ovid. 3. Amor. 9. 24.
Canere alicujus laudes lyra. Ovid. 3. de Arte Am. 50.
Increpare lyram digitis. Ovid. 3. Epist. 118.
Lyra, Signum cæleste. Varro 2. de R. R. cap. 5. Hoc secundum astri ortum facio, quod Græci vocant Lyram, Fidem nostri. Ovid. 2. Fast. 75. Columel. lib. 10. 79.

Sidereoque polo cedet Lyra merse profundo.

Lyræ lyræ; vox effutitia est, quam pro Nugis & frivolis veteres posuerunt. Plaut. Pœn. 1. 1. 9.

Gerræ germanæ, atque edepol, lyræ lyræ. Scio magnos hujus ætatis viros aliud sentire, sed nihil afferant, quod me de sententia demoveat. Verba sunt Turnebi, 3. Advers. 20. conf. 15. 6. [Sed, quicquid Vir magnus statuit, certo certius est Plautum Liroe, vel potius, Leroe, Leroe, scripsisse, ex Gr. λῆροι, λῆροι. V. Gronov. in loc.

LYRĬCUS, a, um. Adj. [λυρικός] Quod ad lyram pertinet: hinc Poetæ Lyrici dicti, qui ad lyram sua carmina cantabant, statuebaturque eis chorus quinquaginta virorum, ac tauro donabantur.

Modi lyrici. Ovid 15. Epist. 16.
Vates lyrici. Hor. 1. Carm. 1. 35.
Lyrica, pro Carminibus lyricis, dixit Plin. 3. Epist. 1. Scribit enim & utraque lingua lyrica doctissime.

LYRĬCEN, inis. m. [λυρῳδός] Qui lyra canit. Onomast. Vet.

LYRISTES, æ. m. [λυριστής] Sidon. 8. Epist. 11. Alceo potior lyristes ipso. Plin 9 Epist. 17. Quam multi, quum lector, aut lyristes, aut comœdus inductus est, calceos poscunt? Solebant enim inter Acroamata convivalia interponi Fidicines & Psaltriæ, ut notum est.

LYRCEUS, vel potius LYRCĒUS, vel LYRCIUS, i. m. [Λύρκειος] Fons est, ex quo Inachus fluvius oritur ad Cynuriam montem Arcadiæ. Auctor Strabo lib. 8. Stat. 4. Theb. 711.

Aret Lerna nocens, aret Lyrcæus, & ingens
Inachus. Al. Lyrcēus. Lyrcēum montem vocatum, & ex eo Lyrcēam & Lyrcēiam aquam, docet Steph. q. V.

LYRCÆUS, vel potius LYRCĒUS, vel LYRCĪUS, a, um. Adj. [illegible] Ovid. 1. Met. 598. in fabula Ius mutatæ in vaccam,
— jam pascua Lernæ,
Consitaque arboribus Lyrcea reliquerat arva.

LYRCEIUS, a, um. aliud Adj. [illegible] Valer. Flac. 4. Argon. 355.
— Lyrceia tellus. conf. Steph. d. l.

LYRIS, V. LIRIS.

LYRNESSUS, [illegible] Urbs Troica, una ex ondecim quæ in Troade sunt. Lyrnessus, civitas est Phrygiæ, unde fuit Briseis. Servius in illud Virg. 10. Æn. 128.
Fert ingens toto connixus corpore saxum,
Haud partem exiguam montis, Lyrnessius Acmon.

LYRNESSIS, idis. [illegible] patronym. f. Ovid. pro gentili posuit, 4. Trist. 1. 15.
Fertur & abducta Lyrnesside tristis Achilles. i. e. Briseide quæ ex Lyrnesso erat.

LYRNESSIUS, a, um. Adj. V. locum Virgilii citatum supra in LYRNESSUS.
Mœnia Lyrnessia. Ovid. 12. Met. 108.

LYRON, i. n. [illegible] Herba. Plin. 25. 10. quæ & Alisma.

L Y S

LYSANDRA, dri. m. [illegible] Dux Lacedæmoniorum invictissimus, cujus ducto Athenienses sub duce Conone illam navali pugna cladem acceperunt. Ex quo Athenæ semidirutæ, impositumque jugum triginta tyrannorum fuit. Victus denique Lysandet a Conone ipso terrestri pugna, & interfectus, ubi Pausanias ejus collega in exercitu suspectus, in exilium profectus est. Emicuit enim Lysander tempore Pausaniæ & Agesilai Lacedæmoniorum. Lysandet & rebus gestis & animi magnitudine Sullæ ex nostris comparatur. V. ejus vitam apud Nepot. Plutarch. in Paral. & Ælian. Hist. Var. 6. 4.

LYSANIAS, [illegible] Orator Græcus. [Nisi cum Lysia confunditur. Alter, vir in Arcadia, qui Lycaonem regno expulit.

LYSIADES, [illegible] Atheniensis, Phædri philosophi Epicurei filius. De quo Cic. 5. Philip. 13.

LYSIAS, æ. m. [illegible] Oratorum Atheniensium, qui sub exitum belli Peloponnesiaci floruere, ut ætate, ita quoque laude fere primus. Natus est Athenis Cephalo patre Olymp. 80. 2. V. Plat. de Rep. l. 1. init. Dionys. Halic. in Judicio de Lysia, Plutarch. in Vit. x Oratorum, Suid. &c. Ad Triginta Tyrannos debellandos, a quibus, interempto fratre, solum vertere coactus est, plurimum & opere & auctoritate contulit. Dicitur Orationes ultra quadringentas conscripsisse, aliis recitandas, ipse enim ad causas dicendas, unica fortasse excepta, nunquam accessit. Ex tanto numero hodie nonnisi XXXIV. supersunt, purissimo sermone. De ejus vita & scriptis editis, ineditis V. Fabric. Bibl. Gr. 2. 26. 4. Lysiam multis præconiis extulere viri laudatissimi. Cic. in Bruto 35. Fuit Lysias in causis forensibus non versatus, sed egregie subtilis scriptor atque elegans, quem jam prope audeas Oratorem perfectum dicere. Idem in Orat. 29. Venustissimus scriptor ac politissimus. Quintilianus item 10. 1. Lysias subtilis atque elegans, & quo nihil, si Oratori satis sit docere, quæras perfectius. Nihil enim est inane, nihil arcessitum, puro tamen fonti quam magno flumini propior. Et lib. 9. cap. 4. Nam neque illud in Lysiæ dicendi textum tenue atque rarum lætioribus numeris corrumpendum erat. Perdidisset enim gratiam, quæ in eo maxima est, simplicis atque inaffectati coloris, perdidisset fidem quoque. Gell. 2. 5. Favorinus de Lysia & Platone solitus est dicere, Si ex Platonis, inquit, oratione verbum aliquod demas mutesve, atque id commodissime facias, de elegantia tantum detraxeris: si ex Lysia, de sententia. Plurimum ex eo profecisse Isocratem qui ætate proxime sequebatur, notarunt inter ceteros Theo & Photius.

LYSICRATES, is. m. [illegible] Vir quidam, qui capillos jam canos nigro tingebat, quo juvenis etiamdum videretur. Suid. ex Aristoph.

LYSIDICUS, i. m. [illegible] apud Cic. in 11. Philipp. 14. Qui jura omnia dissolvit. Hodie dici potest Diremptor controversiarum.

LYSIMACHIA, æ. f. [illegible] Auctore Strabone lib. 10. Urbs Ætoliæ humi prostrata, & ipsa ad lacum adjacens, quæ prius quidem Hydra, postea vero Lysimachia nominata fuit. Verum Justino lib. 17. pr. urbs est Hellesponti quæ terræ motu corruit XXII anno postquam a Lysimacho rege uno ex principibus Alexandri fuerat condita. Sed postmodum reædificata, causa fuit multarum cladum. [Chersonesi Thraciæ urbem intelligit, cujus & lib. 7. extr. Strabo meminit, consentiente Steph. qui & alteram illam Ætoliæ subjungit, & Liv. 34. 58.

LYSIMACHIENSIS, e. Adj. Gentile nomen ab hac urbe ductum. Liv. 33. 38.

LYSIMACHOS, i. m. [illegible] Agathoclis filius, e successoribus Alexandri Magni Pergamo præfuit, ubi thesauri regis fuerunt. Hic illustri quidem Macedoniæ loco natus, virtute illustrior fuit: amore litterarum ac philosophiæ ardebat adeo, ut Callisthenem tunc ab Alexandro afflictum, atque in vinculis habitum, de virtute disserentem sæpius audiverit, poculumque ei, ac remedium miseriæ optanti porrexerit. Quod ægre ferens Alexander, Lysimachum leoni objecisse dicitur: sed ille viribus fretus, rem posteris prodendam fecit, manum quippe amiculo convolutam in os leonis inferens, arrepta lingua feram exanimavit: quo facto vehementius postea Alexandro dilectus, & apud eum in honore maximo fuit. V. Trogum lib. 15. Lysimachus natione Acarnan, Alexandri pædagogus, secundas post Leonidem obtinuit, nullo urbanitatis genere præditus, nisi quod se Phœnicem: Alexandrum, Achillem: Philippum vero, Peleum nuncupabat. Auctor Plutarchus in Alexandro Magno. V. Justin. 17. 2.

LYSIPPE, [illegible] Una fuit ex filiabus Prœti Argivorum regis, quæ in vaccas commutatæ fuerunt.

LYSIPPOS, i. m. [illegible] Sicyonius nobilis fictor, a quo solo Alexander se ære fingi passus est. Cic. 5. Fam. 12. Neque Alexander ille gratiæ causa ab Apelle potissimum pingi, & a Lysippo fingi volebat: sed quod illorum artem cum ipsis, tum etiam sibi gloriæ esse putabat. Propert. lib. 3. 9. 9.
Gloria Lysippo est animosa effingere signa.
De Lysippo & Alexandro, Hor. 2. Epist. 1. 239. Multa habet Plin. lib. 34. cap. 7. ubi & sexcenta x opera ab illo facta tradit. Meminit equi cujusdam Stat. 1. Silv. 1. 86. quem Lysippus Alexandro Magno donaverit, Romam translati.
Lysippus item, poeta comicus, cujus fabulas enumerat Athenæus.

LYSIS, is & ios. f. pr. c. [illegible] i. e. Solutio. Cic. 3. Tusc. 61. Ex quo ipsam ægritudinem [illegible] quasi [illegible] Chrysippus, quasi solutionem totius hominis appellatam putat. Alii Codd. omittunt, quasi [illegible].
Lysis in architectura, Hiatus est januarum, id est solutio continui parietis. Vitruv. lib. 6. cap. 10.

LYSIS, is. m. [illegible] Philosophus Pythagoreus, de quo V. Plutarch. in Vit. & Nep. 15. 2. Fabric. Bibl. Gr. 2. 13. In Elencho Pythagoricorum.

LYSISTRATUS, i. m. [illegible] Sicyonius, Lysippi statuarii frater, primus statuas e gypso finxit, crevitque res in tantum, ut nulla signa statuæve sine argilla fierent. Plin. lib. 35. cap. 12.

LYSIUS, V. LUSIUS.

LYSO, onis. [illegible] quidam Ciceronis hospes, ut ipse scribit 16. Fam. 6.

L Y T

LYTÆ, [illegible] de quibus mentio fit in Edicto Justiniani, quo juris auctoritas confirmatur, Solutores interpretandi sunt, videlicet qui jam tantos progressus habent in jure, ut de eo respondere prope possint, & quæstiones solvere. Atque ii erant qui responsis prudentum operam dabant & quæstionibus. Lyti, i. e. Soluti quibusdam dicuntur, sed male. Turnebus.

LYTTA, [illegible] Vermiculus est in lingua canum, quo exempto infantibus catulis, nec rabidi fiunt, nec fastidium sentiunt. Plin. l. 29. c. 5.

LYUS, [illegible] Fluvius est minoris Asiæ in Pontum defluens.

Digitized by Google

M

M, Græcorum, Hebræorum autem *Mem*. Littera liquida Semivocalis. Dicta est littera mugiens. Terentianus, Clauso quasi mugit intus in ore. Et alibi, Mugit intus abditum & & cæcum sonum: & Quintilian. 12. 10. Quid quod pleraque nos illa quasi mugiente littera cludimus M, qua nullum Græce verbum cadit. C. Victorinus Afer; M, impressis invicem labiis, mugitum quendam intra oris specum attractis naribus dabit. Facillimæ & naturalis est pronuntiationis. In H enim, I, L, M, N, R, quid insistam? De sono & elatione constat, & vix, si quis velit, in iis peccet. Lips. de Recta pronuntiat. L. L. c. 15. Et fortasse religiosior est paulo Priscianus quam oportuit, cum ei tres sonos tribuit. Ita enim lib. 1. fol. 9. a. Aldi, M, inquit, obscurum in extremitate dictionum sonat, ut Templum; apertum in principio, ut Magnus; mediocre in mediis, ut Umbra. Transit per derivationes in N, sequentibus o, τ, c, q: ut Quendam, Tantum, Nuncubi, Nunquam. Similiter Am præpositio mutat suum M in N: ut Ancisus, Anfractus, &c. ex eodem loco.

M est quasi servilis, & adhibetur in flectendis Nominibus & Verbis: aliquando pro ν Græcorum posita: ut, quod illi [illegible], [illegible], Latini Musam, Pharmacum exprimant: aliquando adventitia, idque maxime in accus. tertiæ, ut [illegible] lampadem, [illegible] patrem. In verbis est quasi index primæ personæ, quasi ab [illegible], [illegible]: ut Legebam, legebamus; Docuerim, imus; Amarem, &c. Ex hac servitute efficitur ut apud Poetas elisioni obnoxia sit, cum apud antiquos sæpissime brevis occurrat.

Insignita fere tum millia militum octo
Duxit delectos bellum tolerare potentes. Ennius apud Priscian. lib. 1. fol. 9. a. extr. Aldi.

M. putat Priscianus Mille significare, quia ejus nominis prima sit littera. Sed inscite. Neque enim & C Centum. Unde enim L & D ad Quinquaginta & Quingenti exprimenda rite vocari possent? Pro Quingentis enim veteres scribebant IↃ, pro Mille CIↃ; unde negligentia simul & ignorantia describentium fluxit M, errorem creante similitudine quod M quandoque ita scribitur ∩∩, ut minimum discrepare videatur a CIↃ. Simili incuria pro CIↃ aliquoties in libris describi videmus ∞. Vide Hueriana. Rationem hujus, ceterarumque notarum numeralium scite explicat Alciat. Pareg. Juris, 10. 25.

M. Marcus, Maceria, Macula, Magister, Magistratu, Magnus, Male, Mallius, Manibus, Manumissus, Manus, Marius, Marti, Martius, Maret, Maximus, Mecum, Meam, Meis, Memmius, Memoria, Mensa, Mensis, Mercede, Miles, Militavit, Militiæ, Mille, Minucius, Missio, Missus, Modo, Moneta, Monumentum, Moram, Mordax, Mom, Mortuos, Mos, Mucius, Mulier, Mundus, Municeps, Munus.

M' cum apostropho, vel, ut in denariis expressum est, M/. Manius.

M. B. Memoriæ bonæ, Merenti bene, Mulier bona. M. B. M. Matri, vel Monumentum bene merenti. M. B. M. F. Marito bene merenti fecit, vel Matri, vel Mulieri. [Vel potius, ut sæpe exprimitur in Lapidibus, Monumentum, vel etiam Memoriæ.

M. C. Mater Caii, Memoriæ causa, Mille centum, Monumentum condidit, consecravit, confectum, constituit, curavit; Mortis causa. M. C. D. Memoriæ causa dedit, vel donatum. M. C. F. Memoriæ causa factum, Mortis causa fecit, Monumentum curavit fieri, vel faciendum. M. C. M. Memoriæ, vel Mortis causa manumissus. [vel Miles Cohortis Maternæ, vel Miliariæ] M. COH. Miles cohortis. M. C. P. Maceria centum pedum. M. C. T. Mala conjux tua, Mali causa tui, Monumentum curavit testamento. M. C. V. Manu consertum vocat, Monumentum curavit vivens. [Vel Miles Cohortis Victricis, vel Vigilum, vel Ulpiæ, vel Voluntariorum, vel Urbanæ.

M. D. Manibus diis, Manu divina, Matri deûm, Memoria dignus, Merenti dedit, Monumentum dedit, dedicavit, donavit. M. D. D. Mercede deductus, Monumentum dedicavit, dedicaverunt. M. D. H. Mandavit dari hoc, Mortis domus hæc. M. DIG. Memoria, Mercede, Morte dignus; Mulier digna. M. D. M. Magnæ deûm matri, vel Matri Deum Magnæ. M. D. M. I. Magnæ deûm matri Idææ, vel Isidi. M. D. SUO FEC. Monumentum de suo fecit.

M. E. Memoriam erexit. [vel Municeps ejus.] M. E. M. Municeps ejus municipii. M. E. M. D. D. E. Municipibus ejus municipii dare damnas esto. M. EOR. Mater eorum. M. EQ. Magister equitum.

M. F. Malæ fidei, Monumentum fecit. M. F. C. Memoriam, Monumentum fieri curavit. M. F. I. Monumentum fieri instituit. M. FI. P. Malæ fidei possessor. M. F. L. Monumentum fieri licebit.

M. H. Monumentum hoc. M. H. AD H. N. T. Monumentum hoc ad hæredes non transit. M. H. E. Mihi hæres erit, esto. [Monumentum hæredis esto, vel Hoc erexit.] M. H. E. N. R. Monumentum hoc hæredem non recipit, vel exterum. M. H. F. C. Monumentum hæres faciundum curavit, Monumentum hic [hoc] fieri curavit. M. H. H. S Monumentum hoc hæredem sequitur. M. H. H. N. S. Monumentum hoc hæred. non sequitur. M. H. S. F. Monumentum hoc sibi fecit. M. H. S. M. Memoriam hanc sibi mandavit, Monumentum hoc sibi mandavit.

M. I. Matri Idææ, Maximo Jovi, Monumentum instituit, jussit.

M. L. Mandavit lege, Merito libens, Miles legionis, Militum locus, Mille quinquaginta, Missæ litteræ, Monumenti [vel Monumento,] locus, Monumentum legavit, Monumentum liberti, Munere libero. M. L. D. Merito libens dedicavit, Monumentum liberto decrevit, Monumentum libens dedit. M. L. D. D. Merito libens dedicavit, dono [Decreto] dedit, Monumenti locum dono dedit. M. L. D. D. D. Monumenti locus datus decreto Decurionum. M. L. VII. G. F. Miles legionis septimæ Geminæ Felicis.

M. M. Magister magistratus, [At qui?] militum, munerum; Magnæ Matri. [vel Memoriæ merenti, vel Meritissimæ] M. M. D. Matri vel Marito monumentum dedit, Matri magnæ Deæ, [Immo Deum] Merenti monumentum dedit. M. M. F. Marito monumentum fecit, vel merenti, vel matri, vel meritissimo. M. MIL. Magister militiæ. M. M. M. More majorum. M. M. P. Monumentum petit, posuit; Marito monumentum posuit, vel matri, merenti &c. M. M. T. FEC. Marito monumentum titulum fecit. [vel Merenti memoriæ.

M. N. Memoriæ nostræ, Meo nomine, Millia nummûm.

M. O. Matri optimæ. M. O. P. Marito obsequens [Cur non potius Optimo? V. mox MA.] posuit.

M. P. Male positus; Memoriam, Mensam posuit, Mille passus, Mærens posuit, Monumentum posuit. M. P. C. Monumentum ponendum curavit. M. POT. Maximus Pontifex. M. P. P. Monumentum pie posuit. M. P. TR. POT. Maximus Pontifex Tribunitiæ potestatis. M. P. V. Millia passuum quinque, Monumentum posuit vivens. M. P. XI. Mille passus undecim, Monumentum pedes undecim.

M. R. Miles Romanus.

M. S. Manibus sacrum, Memoriæ suæ, statuit, Merito solvit, Monumentum statuit. M. S. C. Monumentum sibi constituit. M. S. D. Municipibus suis dedit. M. S. D. D. Municipes sui decreto Decurionum. M. S. P. Memoriæ suæ posuit. M. S. S. E. H. N. S Monumentum sententia Senarus [vel, ut al. Sive Sepulcrum, vel, ut malim, Supra Scriptum] exterum hæredem non sequitur. M. S. S. H. N. S. Monumentum sive sepulchrum hæredem non sequitur.

M. T. F. E. Malo tuo factum est.

M. V. Manibus, Monumentum, vivens.

M. X. Menses decem. M. X. D. II. Menses decem, dies duo.

M A

MA. Macuvius, Magnus. MAG. Magister, Magistratu. MAG. EQ. Magister equitum. MAG. IUV. Magister juvenum. MAG. MIL. Magister militiæ. MAG. MUN. Magister municipii. MAG. AUG. Magister Augustalis. MAG. VIC. Magister vici. MAN. Manibus. Manius. MAN. IRAT. II. Manes iratos habeat. MAR. CARIS. Maritus carissimus. MARIT. Marita, Maritæ. MARIT. OP. FAC. CUR. Marito optimo faciendum curavit. MART. Marti. MART. PAC. Marti Pacifero. MART. VICT. Marti Victori. MART. ULT. Marti Ultori. MATR. Matralia. MAX. Maximus. MAX. CS. Maximus Cæsar. MAX. POT. Maximæ potestatis. MAX. SEN. Maxima senectute.

M A C

MACÆ, [[illegible]] Populi sunt Ambiæ Felicis, Carmaniæ oppositi, eo in tractu nardum & myrrham ferentis, ut est auctor Pomponius Mela lib. 3. cap. 8.

MACARÆ, [illegible], vel MACARIA, [[illegible]] Urbs Arcadiæ, a Macareo Lycaonis filio condita, quam Stephanus a Romanis Beatam vocari tradit.

MACARSATES, [[illegible]] Gentile eodem Stephano teste.

MACAREUS, i. m. [[illegible]] Filius Æoli, qui Canacem sororem suam vitiavit. Ovid. lib. 2. Trist. 384.

Nobilis est Canace fratris amore sui.

MACARIA, [[illegible]] i. e. Beata quondam Cyprus dicta, teste Plin. 5. 31.

Digitized by Google

MACARIA, [Μακαρία] Herculis filia, se pro incolumitate publica devovit inferis, ad expiandum scelus, ut scribunt Cælius & Erasm. in Proverb. Meminit Plato in Hippia, & Plutarch. in Pelopida.

MĂCĂRUM, [Μακάρων] i. e. Beatorum, Insulæ, Asiatico litori oppositæ, & ad promontorium Tauri montis expositæ, quas quidam dici sic putavere, sive quod fortunati admodum cæli solique sint, sive quod eas suo suorumque regno Macar occupaverat. Verba sunt Pomponii Melæ lib. 2. cap. 2. pr.

MACCUS, i. m. & pl. MACCI, orum. dicuntur Stolidi, & fatui, idque de nomine mulieris cujusdam stupidæ & bardæ. Apuleius in Apolog. p. 325. Elm. Si cum hac una Rufi fallacia contendantur, macci prorsus & buccones videbuntur. Novium etiam in Macco citatum invenimus, qui titulus fabulæ est. Ex Turneb. 29. 20. [In Maccis & sæpius in Macco exsule citatur a Nonio. conf. Suid. Etymologicum M. in Μακκοᾶν, & Hesych. Non dubito, quin Græca vox sit.

MACEDNON, [Μακεδνόν] Pindi montis Thessaliæ regiuncula, Herodoto lib. 1.

MĂCĔDO, ŏnis. m. [Μακεδών] Filius Osiridis filii Jovis, a quo Macedoniam quidam dictam volunt.

Macedo, Philosophus, de quo Gell. lib. 13. cap. 8. Is pro foribus omnium templorum scribi debere censebat versum hunc,

Ego odi homines ignava opera, & philosopha sententia.

MĂCĔDŎNIA, [Μακεδονία] Regio a Macedone Osiridis Jovis filio dicta est. Habet Macedonia ab Oriente Thracium limitem, ab Occasu Ionium pelagus, a Meridie Epiro terminatur, a Septentrione habet Dalmatiæ partem. V. Plin. lib. 4. cap. 10.

Macedonia dicta est, ut ait Stephanus de Urbibus, ab Macedonia filia Jovis & Thyiæ filiæ Deucalionis.

MĂCĔDO, ŏnis. m. [Μακεδών] Qui Macedoniam habitat. Lucan. lib. 8. 694.

Quum tibi sacrato Macedo servetur in antro.

Vir Macedo. Hor. 3. Carm. 16. 14.

Alexander Macedo, quum ab ineunte ætate res maximas gerere cœpisset, nonne tertio & tricesimo anno mortem obiit? Cic. 5. Tuscul. 48. Græci nonnunquam penultimam per ectasin producunt, & per η scribunt Μακηδών, & sic in ceteris.

MACĔTA, æ. m. [Μακέτης] Idem. Stat. 4. Silv. 6. extr.

Nec te, regnator Macetûm. i. e. Alexander. Nonnulli legunt Macedûm pro Macedonum, qui talem contractionem haud patitur. Macetûm pro Macetarum restituit Scaliger ad Auson. de Clar. Urb. cap. 3. V. Drakenb. ad Sil. 17. 633.

Fines Macetûm. Lucan. lib. 10. 28. [Ego vero ubique Maceton scribendum puto, ut sit ipse genitivus Græcus Μακετῶν, a recto Μακέτης, quem Stephanus, ut usu tritum, affert in Μακεδονία. conf. Hesych. Sic Colonia Thereon, & Philenon aræ apud Sall. Jug. 19. & sexcenta talia passim. V. Cort. in loc. Etiam Rutil. tamen, errorem vulgi secutus,

Magni Parthorum reges, Macedumque tyranni.

MĂCĔDŎNIUS, a, um. Adj. [Μακεδόνιος] Ovid. 12. Met. 466.

Qui clypeo, gladioque, Macedoniaque sarissa

Conspicuus. Ubi necessitate metri coactus, propter tot syllabas breves secundam produxit, [Exemplo, ut diximus, Græcorum.

MACEDONICUS, a, um. [Μακεδονικός] Adj. possess. a Macedonia. unde Mare Macedonicum, quod est Ægæi pars, & incipit a Pallene monte, qui Thraciæ finem facit. Extenditur usque Megaram, quo Isthmos interpositus, misceri Ægæum Ionio non permittit, cujus litora a civitatibus nomen accipiunt. Plin. 4. 11.

MĂCEDONIENSIS, e. aliud Adj. Plaut. Pseud. 4. 4. 4. Vir Macedoniensis.

MĂCELLA, [μακέλλα] Genus ferramenti, est, quod uno tantum cædit mucrone, sicut Dicella dicitur, quod bifariam. Cæl. Rhodig. ex Theone, lib. 11. cap. 16. V. DICELLA.

MĂCELLUM, i. n. [ὀψοπωλεῖον] Locus quo venalia omnia, quæ ad victum humanum pertinent, proponebantur. Plaut. Aulul. 2. 8. 3.

Venio ad macellum: rogito pisces, indicant

Caros, agninam caram, caram bubulam,

Vitulinam, cetum, porcinam; cara omnia. Cic. 2. de Divin. 59.

Si Epicuri de voluptate liber rosus esset, putarem annonam in macello cariorem fore.

Macellum, Varro human. Rer. Numerius Equitius Cupes, inquit, & Romanius Macellus singulari latrocinio multa loca habuerunt infesta. His in exilium actis, publicata sunt bona, & ædes ubi habitabant dirutæ: eque ea pecunia scalæ deûm Penatium ædificatæ sunt. Ubi habitabant, locus ubi venirent ea, quæ vescendi causa in Urbem erant allata. Itaque ab altero Macellum, ab altero Forum cupedinis appellatum est. Hæc ex Donati commentariis in Eunuch. 2. 2. 25. Sed aliam affert rationem nominis Varro lib. 4. de Ling. Lat. 32. V. MACELLOTA infra.

Pernicies & tempestas, barathrumque macelli. Hor. 1. Epist. 15. 31. de Mænio decoctore.

MACELLĀRIUS, a, um. Adj. ut, Macellaria taberna. Valer. lib. 3. cap. 4. 3. Miro gradu Varro ex macellaria patris taberna ad Consulatum conscendit.

MACELLĀRIUS, i. m. [ὀψοπώλης] Qui in macello non solum carnes, sed omnia obsoniorum genera, quinetiam panem & frumentum vendit. Sueton. in Cæs. 26. Ea quæ ad epulum pertinebant, quamvis macellariis oblocata, etiam domesticatim apparabat.

Macellarii, item, Qui obsonia vendebant lautiora. Varro R. R. 3. 2. Et num plures tu a villa illic natos verres lanio vendis, quam hic apros macellario Seius? In omnibus codicibus legitur Macellarios, sed male, ut annotavit Turnebus.

MACELLŌTA, æ. m. [μακελλώτης] Varro lib. 4. de L. L. 32. Hoc erat antiquum Macellum, ubi olerum copia. Ea loca etiam nunc Lacedæmonii vocant μακελλώτας: sed Iones ostia hortorum & castelli, μακέλλας. Hesych. μακέλλας & μάκελλα, φράγματα & δρύφακτα exponit.

MACEO, MACESCO. V. post MACER.

MACER, cra, crum. [ἰσχνός] Adj. Exilem extenuatumque significat, quem medici Gracilem vocant, cujusmodi sunt biliosi fere omnes. Virg. 3. Ecl. 100.

Heu heu quam pingui macer est mihi taurus in arvo. Perottus a Græco deduci putat. Græci enim μακρὸν longum dicunt, quæ autem tenuia sunt, longiora videntur.

Macer, a Macera. Varro de L. L. lib. 5. 6. extr. Mærere a marcere, quod mærore corpus marcescere videatur: hinc etiam dicti Macri.

Agello macro pauper. Hor. 2. Serm. 6. 71.

Boves macræ. Propert. lib. 4. 1. 22.

Humus pinguissima vel macerrima. Columel. lib. 2. cap. 9.

Libellus macer, Exiguus. Martial. lib. 2. 6.

Solum exile & macrum. Cic. 2. de Lege Agr. 66.

Macra cavum repetes arctum, quem macra subisti. Hor. 1. Epist. 7. 33.

Macrior, compar. Varr. de L. L. lib. 7. 39.

Vitis macrior. Columel. lib. 4. cap. 24.

Macerrimus, superl. De hoc Varr. de L. L. lib. 7. 39.

MACELLUS, a, um. [ἰσχνός] Adj. diminut. pro Macilento. Si nosti, non magnus homo est, nasutus, macellus. Lucil. apud Non. 2. 524. Alterum diminutivum Macriculus Varro l. c. 40. dici negat.

MACRĬTŪDO, ĭnis. f. [ἰσχνότης] Plaut. Capt. 1. 2. 32.

Ossa, atque pellis sum, misera, macritudine.

MĂCROR, sive MĂCOR, ōris. m. [ἰσχνότης] Ipsa macri tenuitas corporis. Pacuvius Peribœa apud Non. 2. 525. Corpusque meum tali mærore, errore, macore senet. conf. Sen. de Tranquil. cap. 2.

MĂCĬES, ēi. f. [ἰσχνότης, φθίσις] Idem ac Macror. Columel. lib. 6. cap. 14. Est etiam illa gravis pernicies, quum pulmones exulcerantur, inde tussis & macies.

Adducit cutem macies. Ovid. 3. Met. 397.

Concidimus macie. Ovid. 21. Epist. 215.

Confecta viri forma suprema macie. Virg. 3. Æn. 590.

Deformat macies horrida vultum. Virg. 4. Georg. 255.

Minari maciem, & infirmitatem. Quintil. lib. 11. cap. 4.

Narrare de sua sollicitudine macieque. Cic. 3. Att. 15.

Occupat turpis macies decentes malas. Hor. 3. Carm. 27. 53.

Senescere ævo & macie. Lucret. lib. 1. 306.

Tenuare aliquem macie. Virg. 3. Georg. 129.

MĂCĬLENTUS, a, um. Adj. [λεπτότερος] Festus; Macilenti, Macie attenuati. Plaut. Capt. 3. 4. 113.

Sed qua facie est tuus sodalis Philocrates? AR. dicam tibi,

Macilento ore, naso acuto, corpore albo, & oculis nigris.

MĂCEO, sive MACREO, ui, [λεπτύνομαι] ēre. Macrum esse. Plaut. Aulul. 3. 6. 28.

Qui ossa atque pellis totus est, ita ut cura macet.

MACESCO, [ἰσχναίνομαι, συντήκομαι, ἐκτήκομαι] ĕre. Macrum fieri. Plaut. Capt. 1. 2. 31.

Quis hic loquitur. R. ego qui tuo mærore maceror,

Macesco, consenesco, & tabesco miser. Varro 3. de R. R. cap. 16.

Tum enim propter laborem esperantur & macescunt.

MACRESCO, ĕre. Idem. Varr. 2. de R. R. cap. 5. Algor enim eas, & fames macrescere cogit. Hor. 1. Epist. 2. 57.

Invidus alterius macrescit rebus opimis.

MACIO, [ἰσχναίνω] āre. Macrum facere. A quo Emacio. Solin. cap. 15. Maciari imbribus.

MACĔRO, [ἐκτήκω, λεπτύνω] āre. Attenuare, conterere; & ad corpus tunc refertur. Liv. 26. 13. Alterum annum circumvallatos inclusosque nos fame macerant.

Macerare hostem, Fatigare, vexare. Florus 2. 6. 28. Itaque per Samnium totum, per Falernos, Gauranosque saltus sic maceravit Annibalem, ut, qui frangi virtute non poterat, mora comminueretur.

Se Macerare, ad animum translatum, est Nimia cura, studio, vel sollicitudine seipsum conficere & attenuare. Ter. Andr. 4. 2. 2. Tu modo, anima mi, noli te macerare.

Invidia macerat nos. Lucret. lib. 3. 75.

Macerare, Mollificare, ut fit quum quippiam tam diu in aqua tenetur, donec tenerum & molle fiat. Ter. Adelph. 3. 3. 27. Salsamenta hæc, Stephanio, fac macerentur pulchre. Columel. lib. 2. cap. 9. Hoc medicamine una nocte semina macerata jaciuntur.

Brassicam macerare in aquam. Cato cap. 156.

Macerare, Proluere, perluere, madefacere. Plin. de Poppæa, lib. 11. cap. 41. de lacte asinino, Balnearum etiam solio totum corpus illo lacte macerabat. Vitruvius item 7. 2. pr. jubet calcem coctam diu macerari, ante quam fabri ea utantur. Budæus.

MACEROR, āri. Passivum. Hor. 1. Carm. 13. 8.

— quam lentis

Penitus macerer ignibus. i. e. Tabescam, liquescam, consumar, Lambinus.

Maceror interdum, quod sim tibi causa doloris. Ovid. 20. Epist. 125.

Male maceror. V. MALUS.

MACERĀTUS, a, um. Partic. Mollis & tener factus. Plaut. Pœn. 3. 2. 21.

Macerato hoc pingues fiunt auro in Barbaria boves.

Lana sæpius macerata. Senec. Epist. 71.

Pars exercitus macerata. Vellei. 2. 112. 3.

MACERATIO, ōnis. f. Vitruv. lib. 7. cap. 2.

Viscerum maceratio. Arnob. lib. 4.

MACERASCO, ĕre. Maceratum fieri; Antiquum. Cato de R. R. cap. 100. Frumento curculio ne noceat, neu mures tangant, lutum de amurca facito: palearum paulum addito, sinito macerescant bene. [An Macerascant?

MACRO, āre. unde Emacrare. q. V. loco suo.

MĀCĔRIA, æ. vel MACERIES, ēi. f. [τειχίον] Paries, sive murus, vel congeries lapidum in unum compactorum, sine cæmento aut alio genere ferruminis, quo vineæ claudi solent. Ter. Adelph. 5. 7. 10.

Atque hanc in horto maceriam jube dirui

Quantum potest. Cic. 16. Fam. 18. Hellco nequissimus HS M dabat, nullo aprico horto, nullo emissario, nulla maceria, nulla casa.

MACERIES, ēi. f. [τῆξις] pro Macritudine, sive maceratione. Afranius Excepto, Si ille hoc nunc sentit facere illi satis, vis quanta illius mora sit, maceries tibi. Nonius 2. 536.

MACERIŎLA, sive MACERIOLA, æ. f. dimin. Vet. Inscript. apud Spon. Misc. Erud. Antiq. LOCVS MACEREOLA CLVSVS. Ubi Sponius dicit Macerolam esse Murum, quo sepulchrorum areæ claudebantur. [Bulla intelligit. V. Suet. Ner. cap. 33. ad. Gronov.

MACĬDUS, a, um. Adj. Macilentus. Constant. Afer. 13. 12. Si materia sit cholerica, corpus erit macidum. [Hinc Macor, quod V in MACROR supra.

Google

Macaro, Macasco. V. macar.
Macestus, i. m. [Μάκεστος] Fluvius est Mœsiæ, in Rhindacum influens. Plin. lib. 5. cap. 32.
Măchæra, æ. f. [μάχαιρα] Græcum est. Latine Sica, gladius, culter. Plaut. Curcul. 3. 54. Clypeatus elephantum ubi machæra diligit. Juven. 7. Sat. 9. de Gladiatore,
—ames nomen, victumque machæræ. Liv. 7. 24. pr. Lævo humero machæra prope trajecto, cesserat parumper ex acie. Ex vetusto codice legendum Matari.
Machærium, i. n. [μαχαίριον] Cultellus coquinarius. Plaut. Aulul. 2. 9. 1.
Dromo, desquama pisces, tu machærio
Congrum, murænam, exdorsua, quantum potes.
Item Gladiolus. Plaut. Rud. 2. 2. 9. Qui tres duceret chlamydatos cum machæris. [Priore loco alii Machærion proprium coqui nomen esse putant. V. dict. seq.
Machærĭōnas, um. m. pl. [μαχαιρίωνες] apud Spartanos dicti sunt Anticratis posteri, quod is machæra, i. e. gladio Epaminondam in bello strenue confecisset. Meminit Cæl. lib. 13. cap. 7. Ex Plut. in Ages. p. 616. Francof.
Machæropœus, i. m. [μαχαιροποιός] Faber gladiorum. Quo nomine dictus est Demosthenis pater: ab officina gladiorum, quam Athenis egregiam, multisque artificii servis instructam habebat. V. Plut. pr. vit. ejus.
Machærŏphŏrus, i. m. [μαχαιροφόρος] Stipator gladium ferens. Cic. 2. Q. Frat. 10. Cum hominem portarem ad Bajas Neapoli, Octophoro Aniciano, machærophoris centum sequentibus, miros risus nos edere, cum ille, ignarus sui comitatus, repente aperuit lecticam, & pæne ille timore, ego risu corrui.
Machærus, untis. [μαχαιροῦς Stephano] Arx Judææ, secundum olim ab Hierosolymis dignitatis locum obtinens. Plin. lib. 5. cap. 16.
Machærōnion, i. n. [μαχαιρώνιον] Dioscoridi, lib. 4. Herba est quæ Xiphion quoque dicitur, & Gladiolus seu Pugio: quoniam gladii speciem foliis præbeat, radice (Theophrasto tradente) dulci, ubi excoquatur: proinde trita farinæ admiscebatur. V. Cæl. lib. 13. cap. 7. ad finem.
Machærŏphyllon, i. n. [μαχαιρόφυλλον] Eadem herba. Apul. de Herb. cap. 78.
Machagistia, æ. f. verbum mysticum, quo, ut Ammianus 23. 6. loquitur, Magiam Plato Machagistiam esse docuit, divinorum incorruptissimum cultum. V. ibi Lindenbrog. [At nihil de hac voce Lindenbrogius, nisi quod Agathiæ locum affert, ubi μαγικὴ ἁγιστεία divisa voce, i. e. Magica ceremonia dicitur, unde suspicor & apud Marcellinum Magiam hagistian legendum.
Măchāon, ŏnis. m. [Μαχάων] fuit, teste Homero lib. Iliad. 2. 732. Æsculapii filius, Podalirii frater. Is ob præstantiam medicinæ artis cum aliis heroibus Græcorum ad Trojam e Creta convocatus fuit. Propert. 2. 1. 59.
Tarda Philoctetæ sanavit crura Machaon.
Machāŏnius, a, um. Adj. [Μαχαόνιος] Ovid. 1. de Pont. 3. 5. Machaoniæ artes. i. e. Medicæ. Idem Rem. Amor. 546.
Ille Machaonia vix ope sanus erit.
Succo Machaonio sæva coierunt vulnera. Stat. 1. Silv. 4. 114.
Măchĭmos, [Μάχιμος] Civitas est extra hunc orbem, teste Æliano, cujus incolæ pugnaces sunt, armatique nascuntur, ac bellum assidue gerunt, collimitaneos plurimum evertendo, quippe gentium multarum esse compotem unam modo civitatem. In ea censeri hominum myriadas ducentas haud pauciores, quos non absumpserint bella, morbis plane conficiuntur. Sed perirum id est. Intereunt vero in prœliis saxis percussi, aut lignis: nam ferri ictum non admiserint. Auro argentoque abundant eatenus, ut sit ibi aurum vilius quam apud nos ferrum. Hæc & plura Cælius ex Æliano lib. 17. cap. 35.
Māchĭna, æ. f. [μηχανή, ἐπίνοια] Conatus, molitio, excogitatio, inventum.
Machina dicitur, ut ait Ulpianus, ubi non tam materiæ ratio, quam manus, atque ingenii ducitur.
Mundi machina. Lucret. lib 5. 97.
Machinæ etiam olim dicebantur, quibus servi in ergastulo aut alibi continerentur, & coercerentur: etiam liberi interdum. Plin. 35. 10. Paucis diei horis pingebat, id quoque cum gravitate, quod semper togatus, quanquam in machinis. Turnebus. [Machinas intelligit Pegmata, seu Confixa asseribus junctis, & vel ex funibus, vel fulcris longioribus suspensa, in quibus Amulius, ne indignum gravitate Romana habitum sumeret, togatus pingebat. V. paulo infra Machina *Eschafaud*.
Machina, Instrumentum quo moles aliqua facile quocunque volueris, impelli potest. Plin. lib. 19 cap. 2. Quanto sit in usu omnibus terris, navium armamentis, machinis ædificationum.
Bellicas machinas vocamus Opem fabrilia, quibus in bello, oppugnandi, vel propugnandi causa, utimur.
Belli machina. Virg. 2. Æn. 151.
Arietaria, in aries.
Ingens. Hor. 2. Epist. 2. 73.
Murales. V. murus.
Admovere machinam, in admoveo.
Apponere, in appono.
Audere machinas. Tacit. lib 4. Hist. 23.
Fabricata in muros nostros. Virg. 2. Æn. 46.
Machinæ, per translationem, Consilia quibus decipere hostem conamur. Plaut. Bacch. 2. 2. 54. Aliquam machinabor machinam.
Dolus & machina. Cic. 3 de Nat. Deor. 73.
—nec quid inde auferam,
Nec quem dolum ad eum, machinamve, commoliar
Scio quicquam. Ex poeta. Et paulo post, Quid ergo isti doli, quid machinæ, quid fallaciæ, præstigiæque? Num sine ratione esse potuerunt?
Adhibere omnes machinas ad aliquid efficiendum. Cic. ad Brut. epist. ult. Ad reliquos hic quoque labor mihi accessit, ut omnes adhibeam machinas ad tenendum adolescentem.
Machina, *Eschafaud*, & Machinari, *Eschafauder* dici potest, hoc est Tabulatum facere. Bud. Ulpian. l. 5. D. Commodat. Si servum tibi tectorem commodavero, & de machina ceciderit: periculum meum esse Vivianus ait. Sed ego hoc ita verum puto, si tibi commodavi ut in machina operaretur. Ceterum si ut de plano opus faceret, tu eum imposuisti machinæ: aut si machinæ culpa factum est, minus diligenter non ab ipso ligatæ, vel funium perticarumque vetustate: dico periculum, quod culpa contigit rogantis commodatum, ipsum præstare debere. nam & Mela scripsit, Si servus lapidario commodatus, sub machina perierit, teneri fabrum commodati, qui negligentius machinam colligarit.
Machina, Aristoteli lib. de Poetica arte dicitur, quoties in tragœdia adhibendus est deus, ad ea quæ sunt extra fabulam expedienda: quæ vel ante facta sunt, neque hominem scire fas est, vel postea futura sunt, & prædictionem ac nuntiationem desiderant. Cum Aristotele consentit Horatius de Arte poetica, v. 191. qui vetat deum (ea machina) adhibere, nisi nodus difficilis, & deo dignus inciderit, id est nisi talis difficultas extiterit, ut sine machina exitus fabulæ non possit explicari. Extant multa apud probatos auctores hujus moris exempla ac testimonia. Annotavit Lambinus ad d. l.
Machinŭla, æ. f. dimin. Festus in Groma: Genus machinulæ cujusdam. V. eund. in Inciega, & Mustricola.
Machinālis, e. Adj. [μηχανικός] Quod ad machinas spectat, ut Machinalis scientia. Plin. lib. 7. cap. 37.
Pondus machinale. Auson. Epist. 21. 34.
Cui subjugabo de molarum ambagibus,
Qui machinali saxa volvunt pondere.
Machinārius, a, um. Adj. ut, Asinus machinarius. Alfenus in l. Quum quæreretur. §. ultimo. D. de legat. & fideicommiss. Asinum machinarium legatum videri. Est autem Asinus machinarius, Molendarius, qui molit: i. e. Qui molam machina quadam inclusam volvit & torquet, quam & Machinam frumentariam vocat Jurisconsultus. Sic Amica de machinis empta a Q. Cicerone de Pet. cons. 6. fortasse dicitur, i. e. de pistrino vel moletrina. Ex Turnebo.
Mensor machinarius. Ulpian. in l. Vel cujus. D. Si mensor. fal. mo. &c. Etsi mensor machinarius fefellerit.
Machinarius, i. m. Qui ad machinam est, vel Mechanicus. Paulus in l. Si putator. D. Ad legem Aquiliam, Si putator quum ex arbore ramum dejiceret, vel machinarius, hominem prætereuntem occidit, &c.
Machinōsus. a, um. Adj. [μηχανώδης] ut, Navigium machinosum, apud Suet. in Neron. cap. 34. Paulo ante Navem solutilem appellarat. [Q. d. Machinis plenum. H. St.
Machio, ōnis. m. Isidor. 19. 8. Machiones dicti a Machinis in quibus insistunt propter altitudinem parietum. [Machinones puto legendum.
Machĭnor, [μηχανάομαι, ἐπινοέω, τεχνάομαι, κατασκευάζω] ari dicitur a μηχανάομαι, quod est Invenio. Unde μηχάνημα, Inventum & molimen dicitur. In bonam partem accipitur, pro Invenire ratione. Cic. 2. de Nat. Deor. 128. Nam primum aliæ mares, aliæ feminæ sunt: quod perpetuitatis causa machinata natura est. De bestiis.
Nam tibi præterea quod machiner, inveniamque, nihil est. h. e. Nam quod tibi præterea excogitem, aut fabricer, quod tibi placeat, nihil est. Lucret. lib. 3. 957.
Machinari frequentius in malam partem, Imaginari, cogitare, invenire per dolum. Cic. 2. Verr. 15. Quum interea aliud quiddam jamdiu machinetur. Plaut. Casin 2. 4. 22.
Illa mihi nubet, machinare quod lubet, quovis modo.
Necem machinari. Liv. 1. 51. pr.
Pestem aliquam machinari in omnes. Cic. 3. de Nat. Deor 66.
Machinātus, a, um. Partic. Pass. ut, Strepitus machinatus, i. e. Per machinas effectus. Sallust. apud Non. 2. 859.
Machinātio, ōnis. f. [μηχάνησις, παλάμη, ἐπιχείρησις] pro Machina. Cæs. 2. Bell. Gall. 31. Primum irridere ex muro, atque increpitare vocibus, quod [an Quo?] tanta machinatio ab tanto spatio instrueretur. Liv. 24. 34. Nunc impensa quoque magna eget in opera, in machinationes & tormenta, quibus tanta urbs oppugnanda est. Adde 37. 5.
Machinatio, Inventio & astutia. Cic. 2 de Orat. 72 Qui tanquam machinatione aliqua, tum ad levitatem, tum ad remissionem animi, tum ad tristitiam, tum lætitiam est contorquendus.
Machinatus, ûs. m. Apul. Apol. p. 321. Me suo machinatu reum postulatum. V. & Sidon. 5. Epist 6.
Machinămentum, i. n. [μηχάνημα, τέχνασμα] pro Machina. Liv. 24. 34. Turres contabulatas, machinamentaque alia quatiendis muris portabant.
Oppugnationum machinamenta & astus. Tacit. 12. Ann. 45. Nihil tam ignarum barbaris, quam machinamenta & astus oppugnationum.
Suspensum & nutans machinamentum. Tacit. 4. Hist. 30.
Promovere scalas & machinamenta. Tacit. 15. Ann. 4. Adiabeni quum promovere scalas & machinamenta inciperent, facile detrusi.
Machinātor, ōris. m. [μηχανοποιός] ut, Machinator bellicorum instrumentorum: h. e. Qui bellicas machinas invenit vel conficit. Liv. 24. 34. Archimedes machinator bellicorum tormentorum.
Belli machinator. Liv. 1. 28.
Doli machinator. Tacit. 1. Ann. 10.
Omnium architectus & machinator. Cic. pro Rosc. Amer. 132.
Scelerum horum omnium improbissimus machinator, h. e. Inventor & auctor. Cic. 3. in Catil. 6.
Machinātrix, īcis. f. Seneca Medea v. 266.
Tu malorum machinatrix facinorum.
Machlis, is. f. Fera est Scandinaviæ insulæ peculiaris, alcæ similis, sed nullo suffraginum flexu. Unde dormitura non cubat, sed arbori se acclinans somnum capit: quæ a venatoribus ante succisa, quum semel ceciderit, erigere se non potest, eaque sola ratione capitur: alias miræ velocitatis. Labrum ei superius prægrande: ob id retrograditur in pascendo, ne in priora tendens involvatur. Plin. lib. 8. cap. 15. Harduin. legit Achlin. q. V.
Machlyæ, [Μάχλυες Herodoto] Populi Africæ supra Nasamones, quos Androgynos esse tradit Calliphanes, utriusque naturæ vicibus inter se coeuntes. His Aristoteles tradit dextram mammam esse virilem, lævam muliebrem. V. Plin. lib. 6. cap. 2
Macia, æ. f. herba, alias Anagallis dicta, Marcel. Emp. cap. 8.
Macidos, i. Urbs Thraciæ, quam Ptolemæus Madi nominat degenere vocabulo. V. Vadianum in Melam lib. 2. cap. 2. in descriptione Thraciæ.

Digitized by Google

Macidatus, a, um. Adj. Liquoris infusione madens. Apuleius lib. 8. p. 210. Ille spongiis macidatis tumores comprimere. Al. humidatis. q. V.

Macies, Macilentus, Macio, &c. V. **macer**.

Macir, Plinio, aliis **Macer**, [μάκερ Dioscoridi] Cortex est subrufus & magnæ radicis, qui ex India advehitur, detractus ex arbore sui nominis.

Macistus, i. [Μάκιστος Stephano] Oppidum est Triphyliæ, hoc est Elidis, quod Caucones inhabitarunt: ita dictum a Macisto fratre Phryxi. Plin. lib. 4 cap. 6. Macistum enumerat inter Arcadiæ civitates.

Macomaca Villa, [Καλαμάνκωμη κώμη] apud Ptolemæum, lib. 4. cap. 3. Urbs Syrtis magnæ: vulgo *Mesrata*.

Macra, æ. m. [Μάκρα] Fluvius Liguriam separans ab Hetruria, ut scribit Plin. lib. 3. cap. 5.

Est & insulæ nomen in Carcinite sinu, ut scribit idem Plin. lib. 4. cap. 13. Ptolemæo Marcalla dicitur.

Macreo, Macresco, Macro. V. **macer**.

Macris, Insula, V. **abantis**.

Măcrobii Meroeni [Μακρόβιοι] supra Ægyptum populi: dicti quod ipsorum vitæ spatium nostram ætatem dimidio exsuperet. Meroenos autem intra Cancri tropicum, & æquatorem esse Ptolemæus auctor est. V. Pomponium, lib. 3. 10. in descriptione Æthiopiæ. Hinc, Omnes apud Græcos, qui præter solitum ætatem suam protraxerunt, Macrobii dicuntur. V. Plin. 7. 48. & Valer. Max. 8. 13. ext. 5.

Măcrŏbius, i. m. [Μακρόβιος] Aurelius Theodosius Macrobius Auctor Latinus, sæculi 12. scripsit in Somnium Scipionis libros duos; & septem libros Saturnalium conviviorum, varii argumenti, potissimum tamen philologici.

Măcrŏchēra, æ. f. [μακρόχειρα] Tunica manicata. Lampridius in Alex. Severo, cap. 33. Macrocheras ex purpura ad usum suum revocavit.

Măcrŏchīr, [Μακρόχειρ] Cognomen fuit Artaxerxis Assyriorum regis, ideo illi impositum, quod alteram manum haberet longiorem. Latini Longimanum vertunt. V. Nep. 21. 1. 4.

Măcrŏcollum, i. [μακρόκολλον] Plin lib. 13. cap. 12. de variis chartarum generibus loquens: Igitur e secundo corio statumina facta sunt: e primo subtegmina. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mensura, & cubitalis macrocollis. de Augusta charta. Ubi Hermolaus, Macrocola sunt eo nomine Majores & longiores chartæ, quas modo Regias (ut arbitror) vocamus. Nam & Catullus regiam chartam vocat. Hactenus Hermolaus qui Macrocolum, i. n. videtur derivare a κῶλον, quod Membrum significat, quasi Longa membrana: itaque simplici 1. scribi deberet. Alii rectius a κόλλα deducunt; Sic enim scribitur in MSS. Cic. 13. Att. 25. Sed tamen ego non despero probatum iri Varroni: & id, quoniam impensam fecimus in macrocolla, facile patior teneri. Idem 16. 3 pr. Sed tamen σύνταγμα misi ad te retractatius: & quidem archetypum ipsum, crebris locis inculcatum & refectum. Hunc tu tralatum in macrocollum, lege in arcano convivis tuis. i. e. In chartam novam transcriptum, inquit Budæus. V. Hardein. in Plin. l. c.

Măcrŏlŏgia, æ. f. [μακρολογία] Isidor 1. 33. Macrologia, longiloquium res non necessarias comprehendens, ut, Legati, non impetrata pace, retro, unde venerant, domum reversi sunt.

Macron Tichos, [Μακρὸν Τεῖχος] Oppidum est Thraciæ, non procul ab Isthmo Cherronesi, ita dictum e longo muro, quem Miltiades ibi e Propontide ad Melanem sinum duxit, Cherronesum a reliqua excludens Thracia. Auctor Plin. lib. 4. cap. 11.

Măcrōnes, um. m. pl. [Μάκρωνες] Populi sunt in Ponto, quos ab Eubœa colonos illuc adductos memorant, unde & nomen, quoniam Eubœa quondoque Macris sit nuncupata, quod Dionysius Chalcidensis significat. Alii vero dici Macrones putant, quia apud eos plures inveniantur macrocephali, id est capitis justo longioris. ut apud Persas grypos invenias plerosque, id est adunci nasi. Plin. lib. 6. cap. 10.

Macrus, V. **macra**.

Mactator, Macte, &c. V. post **macto**.

Mactea, æ f. [ματτύη] Cibi genus. Sueton. in Calig cap. 38. Et multis venenatas macteas misit. Hoc nomine, ut ait Athenæus lib. 14. extr. omne scitamentum, & omnis cupedia, jucundumque & pretiosum edulium censetur, quum tamen initio esset quædam maza. V. **mattya**.

Macteŏla, æ. f. dimin. Arnobius lib. 7. p. 231. Frustilla hæc parvula pro suavibus macteolis sumunt. Al. Matteolis.

Mactĭcus, a, um. Qui habet magnas malas, & os patens, quasi Malacticus. Festus. [Immo Perottus. Festi verba V. in **mattici**.

Macto, [θύειν, ἱερεύειν, σφάττειν] āre. Immolare. Virg. 4. Æn. 57.

— mactant lectas de more bidentes. Ubi Servius, Mactant, Verbum sacrorum, κατ' εὐφημισμὸν dictum, quasi Magis auctum. [An Auctant? V. reliqua apud Serv. & infra in **mactus**, Macte virtute.

Caprum mactare. Ovid. 2. Fast. 445.

Honores mactavit meritos. Virg. 3. Æn. 118.

Juvencos mactare. Virg. 6. Æn. 38

Mactare, pro In modum victimæ interficere. Cic in Pison. 16. Quorum ego furori nisi cessissem, in Catilinæ busto vobis ducibus mactatus essem.

Gloriæ & ultioni aliquem mactare. Tacit. 2 Ann. 13.

Orco mactare hostes, In Orcum demittere & præcipitare. Liv. 9. 40.

Supplicio mactare. Cic. 1. in Catil. 27. Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactari imperabis?

Supplicio mactare aliquo jus civitatis, per translationem pro Violare. Cic. 6. Verr. 26. Quo minus sibi arrogent, minusque vos despiciant, quum videant jus civitatis illo supplicio esse mactatum.

Mactare, pro Augere usurparunt veteres. Cic. 6. de Repub. Ferunt laudibus, mactant honoribus. Nonius 4. 291.

Mactare, Honorare. Plaut. Tamen honeste mactatum redecam domum. Accius Didascalicôn, lib. 1. Sapientiæque invictæ gratis atque honoris pater, honasta rem mactavit aurea. Nonius l. c.

Mactare, per translationem, pro Malo afficere, seu male tractare ponitur: ut docet Nonius l. c.

Infortunio mactare. Plaut. Curcul. 4. 3. 5.

Non edepol nunc ego te mediocri macto infortunio;
Sed eo pte illo, quo mactare soleo cui nihil debeo.

Malo & damno mactare. Plaut. Aulul. 3. 5. 61.

Dotatæ mactant & malo & damno viros. Cic. pro Cœl. 36. Post te continuo fecit idem in duobus prodigiis Reip. Clodius; quo etiam majore malo es mactandus.

Re magna mole mactari cupis. Plaut. Most. 1. 1. 58.

Si sapiam, hoc, quod me mactat, concinnem lutum. l. e. Affligit. Plaut. Rud. 1. 2. 8.

Mactare, Præcipitare. Accius Antenoridis, Qui aut illorum copias fundam in campo, aut naves uram, aut castra mactabo in mare. Nonius l. c.

Mactatus, a, um. Partic. [τεθυμένος] ut, Hostia mactata. Hor. 1. Carm. 19. 16.

Caper Bacchi mactatus ad aras. Ovid. 15. Met. 114.

Mactandus, a, um aliud Partic. [θυτέος] ut, Senec. Troad. 361.

Mactanda virgo est Thessali busto ducis.

Mactātio, ōnis. f. Arnob. 7. Innoxiorum animantium mactatione lætari. V. Ibid. 6. 19.

Mactātus, ûs. m. [θυσία] Immolatio, mactatio. Lucret. lib. 1. 100.

— nubendi tempore in ipso
Hostia concideret mactatu mœsta parentis. De Iphianassa.

Mactātor, ōris. m. [φονεύς] Seneca Troad. 1002.

— perge mactator senum.

Mactābĭlis, e Adj. Quod mactare potest Lucret. 6. 805.

At quum membra hominis percepit fervida febris:
Tum fit odor vini plagæ mactabilis instar. Alii legunt Manabilis, sed corrupte. [Immo recte.

Mactus, a, um. Adj. i. e. Magis auctus, ut ait Festus. Genitivo & ablativo jungitur, & ut plerimum in vocativo utimur. Ut macte virtutis, & virtute; i. e. Magis aucte, cumulateque. Dictio est quæ laudet simul & adhortetur eum, quem probitate crescere videas.

Nominativo utitur Cato R. R. cap. 134. Jane pater, te hac strue commovenda, bonas preces te precor, uti sies volens propitius mihi, liberisque meis, domo familiæque meæ mactus hoc ferto. conf. Serv p. p.

Macte animi vir, h. e. Sagaci & magno animo prædite. Martial. lib. 10. 7.

Macte animi, quem rarus habet, morumque tuorum,
Quos Numa, quos hilaris posset habere Cato.

Macte virtute, sive Macte virtute esto. Cic. Macte vir virtute esto. Virg. 9. Æn 641.

Macte nova virtute puer, sic itur ad astra. Sermo est, inquit Servius, tractus e sacris. Quoties enim aut tus, aut vinum super victimam fundebatur, dicebant: Mactus est taurus vino, vel ture: hoc est, cumulata hostia & magis aucta.

Macte bonis animi. Stat. 1. Silv. 3. 106.

Macte hac gravitatis gloria, Cæsar. Plin. in Paneg. cap. 46.

Macte uterque ingenti in Remp. merito, cui hoc tantum boni contulistis! Plin. Paneg. cap. 89. extr.

Macte toris. Stat. 1. Silv. 2. 201. Applausus est, & congratulatio. Felix, inquit, & beate felibus nuptiis.

Macte amare, i. e. Maxime, Adverbialiter. Plaut. Milit. 2. 1. 22.

Is amabat meretricem macte Athenis Atticis. Sed omnino Matre legendum. V. Gronov.

Macti, in plur. Liv. 7. 36. Macti virtute milites Romani estote.

Vos quidem macti virtute estote. Curt 4. 1. 18.

Macti ingenio este, cæli interpretes. Plin. lib. 2. cap. 12. al. Macte.

Macte, absolutum. Cic. 12. Att. 9. Servulos autem dicere aiebant, eum & agripetas ejectos e Buthrotiis. Macte. Sed amabo te, perscribe mihi totum negotium.

Mactra, æ. f. [μάκτρα, κάρδοπος] est, ut Gellius ait, Arca panaria. Mactram lingua vernacula *huchem* appellat, in qua & panis & consperlio reconditur. A verbo Græco μάττειν dicta, quod subigere, conspergere, pinsere, commolereque significat. Bud. Gellii locus est lib. 13. cap. 24. Sed in MSS. deest Lat. hæc interpretatio.

A mactra illam sustuli. Petron. cap. 47. ut vult Scheffer.

Măcŭla, æ. f. [κηλίς, σπίλος, μῶμος] Labes, sive sordes. A Macie deducit Perottus: quoniam, inquit, macies animal decolorat, ac fœdum facit. Plin. Fullones eas maculas e vestibus tollunt.

Macula, Nota seu signum. unde genitivæ notæ in corpore, maculæ dicuntur. Plaut. Capt. 3. 4. 63.

Viden' tu illi maculari corpus totum maculis luridis? Plin. lib. 13. cap. 15. Maculæve discolores.

Lucentes maculæ, Marmoris Synadici. Stat. 1. Silv. 5. 38.

Nigræ maculæ sub adverso pectore. Ovid. 3. Amor. 5. 43.

Pellis maculis infuscare vellera. Virg. 3. Georg. 389.

Squalentibus auro maculis ardens. Virg. 4. Georg. 91. de Apum rege.

Insignia bos maculis. Virg. 3. Georg. 55.

Albis maculis bicolor equus. Virg. 5. Æn. 566.

Fugare maculas ore. Ovid. de Medic. faciei, 78.

Increscunt maculæ ac verrucæ. V. **incresco**.

Macula, Translate Dedecus, Infamia. Cic. 1. Verr. 11. Cujus ut adolescentiæ maculas, ignominiasque prætereeam. Ter. Adelph. 5. 8. 32.

— vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in senecta attenti sumus: hanc maculam nos decet
Effugere.

Labes & macula. Cic. pro Corn. Balb. 15. Est hujus sæculi labes quædam & macula, virtuti invidere.

Afficere macula. Cic. pro Rosc. Com. 133. Legationis ipsius ceremoniam polluerit, maculaque affecerit.

Aspergere maculis, in **aspergo**.

Concipere maculam, in **concipio**.

Delenda est vobis illa macula Mithridatico bello superiore suscepta. Cic. pro Lege Manil. 7.

Eluere maculam. Cic. pro Sext. 63. Illa in Repub. macula regni publicati maneret, quam nemo jam posset eluere.

Imprimere maculam laudibus. Senec Herc. Œtæ. 11.

Macula quæ penitus jam insedit, atque inveteravit in Populi Romani nomine. V. **insideo**, & **inveteo**.

Inurere æternas maculas alicui, quas reliqua vita eluere non possit. Cic. in Salust. 16.

Luere maculas sanguine. in **luo**.

Suscipere maculam. Cic. pro Lege Manil. 7. V. Delenda.

Paucæ maculæ in carmine. Hor. de Arte Poet. 352.

Macula, Foramen retis, seu plaga. Cic. 7. Verr. 27. Reticulumque ad nares sibi apponebat tenuissimo lino, minutis maculis, plenum rosæ.

Rete grandi macula. Varr. 3. de R. R. cap. 11. Idque septum totum rete grandi-

Digitized by Google

grandibus maculis integitur, ne eo involare aquila possit, neve ex ea evolare anas.

Distincta maculis retia. Ovid. 5. Epist. 19.

MACULŌSUS, a, um. Adj. [σπιλωτὸς, κηλιδωτὸς] Sordidum & immundum significat. Plautus, Sordida ac maculosa facie. Cic. 2. Philipp. 75. Auctionis vero miserabilis aspectus, vestis Pompeii non multa, eaque maculosa.

Maculosus, Varius, ac notis sive maculis conspersus. Virg. 1. Æn. 327.

Succinctam pharetra, & maculosæ tegmine lyncis. Plin. lib. 35. cap. 6. Glebis suus color, extra maculosus.

Cutis maculosa. Plin. lib. 26. cap. 1.

Fulgor maculosus squamam incendebat auro. Virg. 5. Æn. 87. de Angui.

Litera maculosa suffusas habet lituras. Ovid. 3. Trist. 1. 15.

Maculosa myrrha. Martial. lib. 10. 80.

Notis grandibus maculosus anguis. Virg. 3. Georg 427.

Vellere maculoso velat corpus. Ovid. 3. Met. 197.

Maculosus homo, per translationem, pro Immundo & impuro. Cic. 1. Att. 15. Non enim unquam turpior in ludo talario consessus fuit, maculosi Senatores, nudi equites, &c.

Avaritia, & libidine fœdus, & maculosus. Tacit. 1. Hist. 7.

Dedecore maculosus. Tacit. 3. Hist. 38.

Nefas maculosum. Hor. 4. Carm. 5. 22.

MACŪLO, [σπιλόω] āre. Deturpare, fœdare. Plaut. Capt. 3. 4. 63.

Viden' tu illi maculari corpus totum maculis luridis?

Sanguine maculans sola terræ. Catul. 61. 7.

Terram tabo maculant Virg. 3. Æn. 29.

Ferrum maculavit sanguine Ovid. 7. Met. 315.

Translate. Plin. lib. 6. Epist 31. Nupta hæc Tribuno militum honores petituro, & suam, & mariti dignitatem, Centurionis amore maculaverat.

Nomen alicujus crimine. Virg. 10. Æn. 851.

Scelere, dedecore, &c. maculare. Cic. de Arusp. Respon. 27. Quominus castissimos ludos omni flagitio pollueret, omni dedecore macularet.

Ne parricidio macularent partus suos. Liv. 1. 13. pr.

Metus pœnarum maculat præmia vitæ. Lucret. lib. 5. 1150.

MACULATIO, ōnis. f. Firmic. lib. 1. cap. 3. Ignavus ille vir, & omni infamia maculationeque pollutus. Item lib. 3. cap. 15. Matrem ignobilem, vel aliqua infamiæ faciet maculatione pollutam.

MACULĀBILIS, e. Adj. V. IMMACULABILIS. H. St. Adscripsit & locum Ausonii, qui in IMMACULABILIS allatus est.

M A D

MĂDĂRŌSIS, eos. f. [μαδάρωσις] Latine Glabritas, medicis affectio est, ubi ex palpebris defluunt pili, quod ex succi pravitate procedit. De hac Galen. & alii, ut refert Cæl. lib. 19. cap. 1. V. Henr. Steph. Thes. Gr. Append.

MADAURA, æ. f. [Μαδαύρα] vel MADAURA, ōrum. n. [Μάδαυρα] Civitas in confinio Gætuliæ, & Numidiæ, a qua Apuleius Madaurensis est vocatus. V. Cellar. Geogr. 4. 5. 49.

MADEFACIO, V. post seq. dict.

MĂDEO, ui, [ὑγρὸς εἰμί] ēre. Madidum esse, & humore aliquo conspersum. Plin. lib 8. cap. 25. Tergoris ad ictus galeasque impenetrabilis, præterquam si humore madeat. Plaut. Most. 1. 3. 38.

Madent jam in corde parietes, periere hæ oppido ædes.

Ensis cruore maduit. Ovid. 15. Met. 389.

Genæ madent imbre tristi. i. e. Lacrimis. Catul. 66. 56.

Humus madebit cælesti rore sparsa. Ovid. 1. Fast. 312.

Natabant pavimenta vino, madebant parietes. Cic. 2. Philip. 105.

Pocula madeant generoso Baccho. Tibul. lib. 3. 6. 5.

Vindemia madet nimbis continuis. Martial. lib. 1. 27.

Vino madere, Ebrium esse Martial. lib. 11. 16. Plaut. Truc. 4. 4. 2.

Si alia membra vino madeant, cor sit saltem sobrium.

Mero. Idem Tibull. lib. 2. 2. 8.

Mens madet. Lucret. lib. 3. 478. de Ebrio.

Metu madere: h. e Præ timore sudore aspersum esse. Plaut. Most. 2. 1. 48. [Nisi potius est, Metu ebrius, i. e. plenus sum.

Sermonibus Socraticis madet. Hor 3. Carm. 21. 9. i. e. Refertus & plenus, & quasi ebrius est præceptis Socraticis. Hoc enim magis placet quam quod Acron ait, Madet, i. e. Fluit. conf. MADIDUS.

Divitiis madent fercula. Propert. lib. 4. 4. 74. Al. Deliciis.

Madere, pro Coqui, Elixari. Virg 1. Georg. 196.

Et quamvis igni exiguo properata maderent. Plaut. Pers. 1. 3. 12.

Collyræ facite ut madeant, & coliphia. Idem Men. 2. 2. 51.

Jam ergo hæc madebunt faxo, nihil morabitur. Rursum 1. 3. 28.

Madida quæ mihi apposita in mensam, milvinam suggerant. i. e. Cocta. Id ex eo credo, quod plerumque quæ cocta sunt, tenerescere & madescere solent. Annotavit Turneb. in Advers. 18 15.

MADENS, entis. Partic. [ὑγρὸς ὤν] Humore aliquo conspersus. Cic. Post red. in Senat. 12. Primum processit: qua auctoritate vir? vini, somni, stupri plenus, madenti coma, composito capillo. i. e. Unguento illita & uncta.

Ense madens, i. e. Cruore madens hausto ab ense. Stat. 3. Theb. 210.

Fletu madens os. Ovid. 3. Trist. 5. 12.

Oculis madens, Flens. Stat. 5. Silv. 3. 58.

Sanguine madens vestis, apud Quintil. lib. 6. cap. 2. de prætexta Cæsaris interfecti.

MADESCO, [ὑγραίνομαι, βρέχομαι] ēre. Infici madore, humescere vel humectari. Columel. lib. 11. c. 3. Hæc enim res efficit, ut in coctura celerius madescat, & viridem colorem sine nitro conservet. De brassica transferenda loquitur.

Madescere, etiam extrinsecus dicitur. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 321.

— largis tunc imbribus ora madescunt.

Tellus madescit nubibus. Ovid. 1. Met. 65.

MADĔFĂCIO, ēci, actum, [ὑγραίνω, βρέχω] ĕre. Inficere madore, Humore aspergere. Cic. 1. de Divin 68. Vaticinatum, madefactum iri tribus XXX diebus, Græciam sanguine.

Virides madefecerat herbas. Virg. 5. Æn. 330.

Madefacere terram. Columel. lib. 2. cap. 4.

MADEFIO, [βρέχομαι] ĕri. Aqua, aliove liquore aspergi, imbui. Sueton. In Cæs. 64. Quum decidisset in mare, per ducentos passus evasit ad proximam navem elata læva, ne libelli, quos tenebat, madefierent.

Cæde madefiet. Ovid. 15. Met. 824.

Sepulchra madefient cæde. Catul. Argon. 62. 368.

Tyrio madefactus tempora nardo. Tibull. lib. 3. 7. 31.

Plumæ madefactæ sanguine. Ovid. 6. Met. 529.

Terra madefacta cruore. Ovid. 8. Met. 402.

MADEFACTIO, ōnis. f. Octav. Hor. 1. 2.

MADEFACTO, āre. Frequ. Venant Fortun. 1. 21.

MADIFICO, āre. Plin. 28. 7. Anguli oculorum subinde madificentur. [Sic in Thes. Lips. Sed in emendatis Plinii codd. legitur, Madefiant.

MADIDUS, a, um. Adj. [ὑγρὸς, καθυγρὸς, διυγρὸς] Aliquo liquore respersus, imbutus. Cui opponitur Siccus. Plin. lib. 13. cap. 24. Hieme vero quod inaruit, madidum. Ovid. 1. Met. 264.

— madidis Notus evolat alis.

Barba madida. Ovid. 1. Met. 339.

Capilli madidi myrrha. Ovid. 5. Met. 53.

Genæ. Ovid. 1. de Arte Am 660.

Palus. Ovid. 1. de Arte Am. 554.

Vestis. Virg. 5. Æn. 179.

Madidus, pro Ebrio dicitur aliquando, quemadmodum Madere vino. Plaut. Amph. 3. 4. 18.

Desupero, quum huc accesserit, faciam ut sit madidus sobrius. I. e Efficiam ut videatur ebrius, quum nihil biberit, infusa in caput matula.

Madida vestis cocco, Infecta. Martial. lib. 5. 24.

Non nisi vel cocco madida, vel murice tincta.

Madidus artibus, pro Imbuto. Martial. lib. 1. 40.

Si quis Cecropiæ madidus Latiæque Minervæ

Artibus. conf MADEO.

MADĬDE, Adv. Plaut. Pseud. 5. 2. 7.

Molliter siste nunc me, cave ne cadam: non vides me, ut madide madeam.

MADĬDO, [ὑγραίνω] āre. Madidum esse, ut vult Barth. Claud. 2. de Rapt. Proserp 88. — ille novo madidantes nectare pennas

Concutit, & glebas fecundo rore maritat. i. e. Imbutas. madidas.

MADOR, ōris. m. [ὑγρασία] Humor inhærens rei cuipiam. Salust. apud Non. 2. 54. Quasi par in oppido festinatio, & ingens terror erat, ne ex latere nova munimenta madore infirmarentur: nam mœnia stagnabant, redundantibus cloacis adverso æstu maris. [Forte Latere novo. Subaudi Structa. Laterem enim, non coctum, sed crudum intelligit. V. in hac voce.

MADON, i. n. [μάδων] Vitis alba alias dicitur, teste Plin. lib. 23. cap. 1. Hujus sarmenta longis & exilibus internodiis geniculata scandunt. Folia habet pampinosa, ad similitudinem hederæ Auctor idem Plin. ubi supra.

MADRITUM, i. n. *Madrid*, Hispaniæ urbs metropolitana, olim Mantua Carpetanorum.

MADULSA, æ. m. [μεθυσός] Ebrius, quia madidus satis vino sit Plaut. Pseud. 5. 1. 7. Apud Fest Madusa, sine L, legitur, his verbis; Madusa, Ebrius, a Græco μαδᾷν, deductum: vel quia madidus sit vino.

M Æ

MÆA, V. MAJA.

MÆANDER, & MÆANDRUS, dri. m. [Μαίανδρος] Fluvius Phrygiæ sive Mæoniæ. Per Phrygiam currit, Lydiamque disterminat a Caria. Plin. lib. 5. cap. 29. Mæander ortus e lacu in monte Aulocrene, plurimisque affusus oppidis, & repletus fluminibus crebris, ita sinuosis flexibus, ut sæpe credatur reverti: Apamenam primum pervagatur, mox Eumeneticam, ac dein Bargyleticos campos: postremo Cariam placidus, omnesque eos agros fertilissimo rigans limo, ad decimum a Mileto stadium lenis illabitur mari. Ovid. lib 8 Met. 162.

Non secus ac liquidus Phrygiis Mæander in arvis

Ludit & ambiguo lapsu refluitque, fluitque.

Vagus Mæander incerta unda ludit. Senec Herc. fur. 9.

Mæandri. Erasmus, Quum res agitur non simpliciter, sed vafris & obliquis consiliis, Mæandros dicimus: metaphora sumpta a fluvio Mæandro, qui sinuosus ac flexuosus labitur. Cic. in Pison. 53. Quos tu Mæandros, dum omnes solitudines persequeris, quæ diverticula, flexionesque quæsisti?

Mæandri more: h. e. Flexuose & tortuose. Columel. lib. 8. cap. 17. Virg 5. Æn. 251.

Victori chlamydem auratam, quam plurima circum

Purpura, Mæandro duplici, Melibœa cucurrit Ubi Servius, Mæandro duplici, flexuoso. Et hoc dicit, Erat in chlamyde, flexuosa, & in se remeabilis purpura, in modum Mæandri fluminis Cariæ provinciæ.

Festus neutro genere dicit, Mæandrum, inquit, genus picturæ, dictum est a similitudine flexus amnis, qui appellatur Mæandrus.

MÆANDRIUS, a, um. Adj. [Μαιάνδριος] Ovid. 9. Met. 573. Juvenis Mæandrius de Cauno, Mæandri fluvii ex Cyanee & Mileto nepote.

MÆANDRĬCUS, a, um. Aliud Adj. Tertull. de Pallio, cap. 4. Fluxu Mæandrico delicata vestis. Salmas. Menandrico, ex MSS. & vet. edit. V. not. ejus p. 359.

MÆANDRĀTUS, a, um. Adj. antiquum. Varr. Mihi facies mæandrata, & vermiculata, atque etiam adeo ingens (alii Cingens) orbem terræ. Ex Non. 2. 550.

MÆATÆ, [Μαιάται] ut ex Dione Xiphilinus scribit in Severo, Britanniæ populi sunt, qui montes incolunt asperos, & aquis indigos, & campestria deserta ac palustria, sine civitatibus, domibus, agrorum cultu, fructibus tantum & pabulo victitantes. Eos esse dicit, juxta murum, qui insulam in duas partes dividit: Caledonios post illos.

MÆCĒNAS, ātis. m. [Μαικήνας] sic enim scribendum est, non ut quidam, Mæcenas, vel ut alii, Mecænas. Plures fuerunt Romani, qui hoc nomine usi sunt.

Primus omnium memoratus a Silio, 10. 40. nisi ficta persona est.

Proximus ab illo est, cujus mentionem fecit Cicero pro Cluent. 153. Tunc C. Flavius Pusio, Cn. Titinius, C. Mæcenas, illa robora populi Romani.

Fuit autem celeberrimus ille, qui tempore Augusti floruit, ab Hetruriæ regibus oriundus, cui, tanquam unico litterarum ac litteratorum patrono,

Digitized by Google

tronn, Virgilius Georgica sua, & Horatius primam Carminum suorum inscripsit. Hinc Martial. 8. Epig. 56. ad Flaccum, eos vocat Mæcenates qui doctis favent, & patrocinantur,

Sint Mæcenates, non deerunt, Flacce, Marones. De Mæcenatis vita, moribus & rebus gestis exstat liber singularis J. H. Meibomii.

MÆCENATIĀNUS, a, um. Adj. Quod Mæcenatis est. Suet. Neron. 38. Torris Mæcenatiana.

MÆDI, [[illegible]] Populi sunt supra Macedoniam siti, Triballis & Dardanis vicini; quorum meminit Plin. lib. 4. cap. 1. Scribitur autem hæc dictio per æ diphthongum in prima syllaba, ad differentiam Medorum, qui in Asia sunt, Parthis finitimi.

MÆDIA, Mædorum regio.

MÆLIS, V. MELIS.

MÆLIUM, i. o. Varro de R. R. 2. 9. de Canibus, Ne vulnerentur a bestiis, imponuntur his collaria, quæ vocantur Mælium, id est cingulum circum collum ex corio firmo cum clavulis capitatis. al. Millus, ex conjectura Scaligeri. V. MILLUS.

MÆLIUS, Nomen gentis Ro. ex qua fuit Sp. ille Mælius, equestris ordinis, qui ob frumentarias largitiones regni affectati suspicionem incurrit, & ab Ahala Servilio Magistro equitum Cincinnati Dictatoris jussu interfectus est. de quo Liv. lib. 4. 13. seqq. Valer. Max. 6. 3. 1.

MÆLIANUS, a, um. Adj. ut Frumentum Mælianum, & Mæliana cædes. Liv. 4. 16.

MÆNA, V. MÆNIS, & MENA.

MÆNĂDES, um. f. pl. [[illegible]] Mulieres illæ dicebantur, quæ Bacchi sacra, capillis sparsis cursitantes huc illuc, celebrabant. Sic [illegible], i. e. insanire, & furere dictæ; quare a nobis furiosæ seu insanæ dici possunt. Nom. sing. est Mænas, ădis, Gr. [illegible].

Ausoniæ Mænades. Ovid. 6. Fast. 504.

Priapi Mænades, Mulieres libidinosæ. Juven. 6. Sat. 316.

MÆNĂLA, orum. n. [[illegible]] intellectu singulare, voce autem plurale, inquit Priscianus. At datur Mænalus, ut Diomed. docet, in singulari num. generis mascul. in plurali neutrius. Stephan. vero montem genere neutro Mænalum vocat; [illegible], [illegible], singular. num. Idque contra Priscianum. Mons est Arcadiæ amœnissimus. Meminit Plin. lib. 4. cap. 6. Virg. 8. Ecl. 22.

Mænalus, argutumque nemus, pinosque loquentes
Semper habet: semper pastorum ille audit amores.

Frondens Mænalus. Stat. 9. Theb. 639.

Pinifer. Virg. 10. Ecl. 55.

Mænala. n. pl. Virg. 1. Georg. 17.

Pan ovium custos, tua si tibi Mænala curæ,
Adsis ô Tegeæe favens. Ubi Menala sine diphthongo scribit Servius, quum inquit, Menalæ mons Arcadiæ. dictus [illegible], h. e. ab ovibus, quibus plenus est.

Horrenda latebris ferarum Mænala. Ovid. 1. Met. 216.

Est & nomen oppidi Arcadiæ, ad eundem montem siti, a Mænalo Lycaonis filio. Stephan.

MÆNĂLIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod est ex Mænalo. Pan dictus est Mænalius, [illegible], quod est Furere, insanire. Vel potius a Mænalo monte

Aper Mænalius, quem Hercules Eurystheo detulit. [At hic Erymanthius potius dicitur poetis omnibus. vellem auctorem dedisset. Solent tamen hæc etiam ab antiquis confundi. Ramum Mænalium vocat Propert. 4. 9. 15. Herculis clavam.

Deus Mænalius, Faunus. Ovid. 4. Fast. 650.

Feræ. Ovid. 1. Amor. 7. 14.

Nemus. Stat. 9. Theb. 719.

Silvæ. Ovid. 2. de Arte Am. 193.

Sinus. Ovid. 5. Met. 608.

Versus Mænalii. i. e. Arcadici. Virg. 8. Ecl. 21. [Ita Serv. Sed rectius Bucolicos exponeret.

MÆNĂLIS, idos. [[illegible]] patronym. f. Ovid. 3. Trist. 11. 8.

Cumque truci Borea, Mænalis ursa videt. Positum est pro adjectivo, i. e. Ursa Mænalia, & intelligit Arcton.

MÆNARIA, Insula est in mari Ligustico, ita dicta a Mænis piscibus, quorum ibi magna capitur copia. Meminit Insulæ hujus Plin. lib. 3. cap. 6. Diversa a Mænariis ut videtur, de quibus cap. 5. ibid.

MÆNIS, idis f. [[illegible]] Piscis est notissimus: Theodor. dicitur Alec. Hunc Hecatæ antiqui immolabant, quod sit quibusdam maniæ, id est furoris causa, ut iis qui dicuntur [illegible]. Antiphanes certe Mænidas vocat Hecates cibum. V. Rhodig. lib. 20. cap. 6. & supra APHYA.

MÆNIUS, [[illegible]] Nomen gentile Ro. C. Mænius COS. anno ab urbe condita CCCCXVII, devictis navali prælio priscis Latinis ac Antiatibus, eorum rostra navium ærata in foro posuit, appellarique id suggestum Rostra cœpit. auctor Liv. lib. 8. 14. extr. V. Plin. lib. 34. cap. 5.

Mænius, Decoctor item quidam fuit & luxuriosus scurra, qui amplissimo consumpto patrimonio, frugalis esse cœpit, de quo Hor. lib. 1. Epist. 15. 26.

Mænius, ut videtur alius, qui domo vendita, columnam tantum exceperat, super quam tectum projiceret, ex provolantibus tabulatis, unde spectaret gladiatores, quæ propterea Mænia dicta est. Hæc fere Pedian. in Divinat. 50. ubi Cic. hujus columnæ meminit. Eundem hunc Mænium cum decoctore facit Scholiastes Horatii ad 1. Sat. 3. 21. adducitque auctorem Lucilium. Ab eodem & Mæniana dicta esse putantur. Quidam scribunt per e. Sed antiqua monumenta per æ.

MÆNIUS, a, um. Adj. ut Mænia columna. V. dict. præced.

MÆNIANA, ōrum. pl. n. Mæniana ædificia a Mænio sunt appellata, is enim primus ultra columnas extendit tigna, quo ampliarentur superiora. Sic Paulus Fasti compilator. Nam Fulvii Ursini schedæ aliter habent. De origine nominis consentit Nonius 1. 131. Salmasius tamen per œ diphthongum Mœniana scribendum contendit. Sueton. in Calig. cap. 18. extr. Commissi & subitos, cum e Gelotiana apparatum circi prospicientem pauci ex proximis Mænianis postulassent. Adde Cic. 4. Acad. 70. Plin. lib. 35. segm. 37. ibidemque Harduin. Javolen. l. 242. D. de verb. signif.

Mænianum. nom. sing. habet Paulus J. C. l. 20. D. de Servit. præd. Urb. & Gloss. Lat. Gr. Mænianum, [illegible]. At Gloss. Lat. Gr. MÆNIANOS, seu MÆNIANUM, [illegible], sed Gr. Lat. rursus [illegible], Mænianum, Projectio, Projectus.

MÆNŎLAS, [[illegible]] dictus est Dionysus, quod Latine Totum furentem significat, cui Bacchæ orgia celebrant, & crudas carnes comedentes sacro furore initiantur. V. Henr. Steph. Thes. Græc.

MÆNŎMĔNON, i. n. scil. Mel. [[illegible]] Genus est mellis venenati, quod in Ponto ex rhododendri flore contrahitur; ita dictum ab insania quam gignit. Plin. lib. 21. cap. 13.

MÆNUS, i. m. qui & Menus, & Mœnis, & Mœnus scribitus, fluvius nobilissimus Germaniæ, qui in Rhenum influit. Meminit Pompon. 3. 3. Plin. 9. 15. Tacit. Germ. cap. 28. Ammian. 17. 11. Eumen. Paneg. Const. 13.

MÆŎNIA, [[illegible]] Lydia est, regio minoris Asiæ. Unde Mæones, populi. Hæc vocatur regio exusta. Nam (ut scribit Strabo) cinerulenta est in superficie, & tota arboribus caret præter vitem. Dionys. scribit hanc regionem esse sub altissimæ Tmoli montis rupe sitam, ex qua Pactolus amnis effluit. Hinc

MÆONIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Lydius, ut, Bacchus Mæonius. Virg. 4. Georg. 380.

Puellæ. Ovid. 9. Epist. 65.

Ripæ. Ovid. 2. Met. 252.

Senex Mæonius, Homerus. Stat. 2. Silv. 1. 117.

Homerus Mæonius. Hor. 4. Carm. 9. 5.

Carmen Mæonium, Homericum. Hor. 1. Carm. 6. 2. Martial. 14. 183. de Homerica Myobatrachomachia,

Perlege Mæonio cantatas carmine ranas.

Carmine Mæonio consurgere. Ovid. 3. de Pont. 3. 31.

Chartis Mæoniis condere aliquid. Ovid. 4. de Pont. 12. 27.

Mæonius Automedon, titulus erat Satiræ cujusdam Varronis, quo nomine significabantur juventutis institutores rectoresque, eam Homeri & poetarum scriptis erudientes. Sic Turneb.

MÆONIDES, æ. m. [[illegible]] per excellentiam dicitur Homerus, unde & Mæonium carmen, & Chartæ Mæoniæ pro Homericis accipiuntur. Martial. lib. 5. 10.

Et sua riserunt sæcula Mæoniden.

MÆONIDÆ, arum. pl. Lydii. Virg. 11. Æn. 759.

MÆŎNIS, idis. f. [[illegible]] Ovid. 6. Met. 103.

Mæonis elusam designat imagine tauri
Europam. Arachnen intelligit puellam Lydiæ. Idem 5. Met. 268.
Felicesque vocat pariter studioque, locoque
Mæonidas. i. e. Musas. Heinsius hic legit Mnemonidas.

MÆOTÆ, arum. m. pl. [[illegible]] Scythiæ populi, a quibus Mæotidi paludi nomen est inditum. Plin. lib. 4. cap. 12. A Buge super Mæotis Sauromatæ, & Essedones. At per oram ad Tanaim usque Mæotæ, a quibus lacus nomen accepit.

MÆŎTIS, idos. f. [[illegible]] Palus Scythica in regione Septentrionali juxta Phasidis ostium, frigore congelascens, ut ait Servius. Cic. 5. Tusc. 49. Hodie vulgo vocatur, *La golfe de la Tana, ou de Tanais.* Olivarius in Melam dicit vocari, *El mar negro.* i. e. Mare nigrum.

Solida Mæotis. Stat. 12. Theb. 526. i. e. Gelu concreta

MÆŌTIS, idis. [[illegible]] patronym. f. pro Adj. 2. Epist. Sablo. 9.

Qui modo peltiferas fudit Mæotidas armis. Intelligit Amazonas.

Ara Mæotis. h. e. Mæotica. Juven. 15. Sat. 114. Aram intelligit Dianæ Tauricæ, cui hospites immolabantur.

Hiems Mæotis. Ovid. 3. Trist. 12. 2.

Longior antiquis visa Mæotis hiems. ubi primum licenter corrupit poeta. [Sed lectio merito suspecta est. Si tot interpretum conjecturis adjicere & nostram licet, legerim Tomitis hiems, quo nihil nec aptius nec simplicius invenio. Tentabam & Madytis ab urbe Madyto vicinæ Cherronesi. Sæpe enim e vicinia ejusmodi epitheta mutuatur Ovidius.

MÆŌTICUS, a, um. Adj. [[illegible]] Virg. 3. Georg. 349.

At non qua Scythiæ gentes, Mæoticaque unda.

Mæotica tellus, Scythica; cujus palus est Mæotis, inquit Serv. Virg. 6. Æn. 799.

MÆRA, [[illegible]] Canis quidam dictus est Orionis, ut poetæ narrant; proprie tamen eo nomine Capra significatur [illegible], id est ex albo nigricans. Auctor Cæl. lib. 17. cap. 28. V. MERA.

MÆREO, MÆROR, MÆSTITIA, MÆSTUS, &c. V. MŒREO.

MÆSON, onis. m. [[illegible]] fuit Comicus hypocrites, patria Megarensis, qui personam excogitavit primus, quam de ejus nomine Mæsona item vocant; quod Byzantius Aristophanes prodit in commentatione de personis, ab eo inventam scribens servi personam, nec non coqui. Scommata quoque, quibus id genus homines, præcipue scaptici mordacesque, utuntur, Mæsonica vocantur. Ac ne quid omittam, Mæsona item dixere veteres, urbanum & elegantem coquum, Peregrinum vero & inurbanum Tettiga, id est cicadam. Hæc Cæl. lib. 6. cap. 17. ex Athen. l. 14.

Meson, inquit Festus, persona comica appellatur, aut coci, aut nautæ, aut ejus generis. Dici ab inventore ejus Mesone comœdo, ait Aristophanes grammaticus. Hæc ille. Sed per diphthongum scribi debet, ut ex Hesych. quoque constat.

MÆVIUS, V. MEVIUS.

M A G

MĀGĀLIA, orum. n. pl. [[illegible] Gl. L. Gr.] Vici dicuntur; quamvis Magaria secundum Servium dici debere videatur, cujus prima producatur. Virg. 1. Æn. 425.

Miratur molem Æneas, magalia quondam. Idem lib. 4. Æn. 259.

MĀGAS, ădis. [[illegible]] sive MAGĂDIUM, i. o. [[illegible]] dimin. Instrumentum musicum lamina lignea quadrata constans, leviter convexa, intentis in ea citharæ fidibus. Dicitur etiam ea pars lyræ in quam plectrum illiditur; id est ubi percussio fit chordarum manu dextra. Jugum vero dicitur ubi sinistra manu chordæ premuntur. Budæus ex Hesych. & Suid.

MAGDALIS, idis. f. [[illegible]] Scribonius Largus, Compos. 201. Dum desinit fervare, emplastrum manibus subigetur; & redactum in rotundas ampliores, quas magdalidas dicunt, reponetur. Vulgo Magdaleones vocant. V. Suid. in [illegible] & infra MAGDALIA.

MAGDŎLUM, [[illegible]] Ægypti oppidum apud Stephanum; cujus incolæ dicuntur Magdolitæ.

MAGIA, [[illegible]] Illyrici oppidum est Stephano, cujus incolæ Magiatæ dicuntur & Magiani.

Digitized by Google

Est & Magia, Fontis nomen in agro Syracusano, apud eundem.

MAGIA, MAGICUS. V. MAGUS.

MAGIRISCIUM, i. n. [μαγειρίσκιον] Plin. lib. 33. cap. 12. Fecit idem & coquos, magiriscia appellatos, parvulis potoriis, sed e quibus ne exemplaria quidem liceret exprimere. Tam opportuna injuriæ subtilitas erat. Palam est diminutivum esse. μάγειρος enim coquus dicitur, unde μαγειρίσκος diminutivum, & ab hoc alterum μαγειρίσκιον.

MAGIS, idis. f. [μαγίς] Bud. Pollux, lib. 7 §.22. Magis, inquit, & mactra vas in quo farinæ subiguntur. Et lib. 10.81. Quæ autem tripodibus imponuntur, & trapezæ, id est mensæ, & magides appellantur. Sic hodie vocitari potest orbiculatum instrumentum, quo panifices & dulciarii pistores, quos *pasticarios* dicimus, subigendis farinis opificii sui utuntur, *Rondelum* appellant. De magide, Paul. in l. Servus. D. de condict. indebiti.

Magis, Genus lancis ejusdem formæ. Plin. lib. 33. cap. 11. Fenestella tradit tympana se juvene appellata stateras, & lances quas antiqui magidas appellaverant. *Platellam* nostri vocant. Budæus.

Magida, æ; declinat Varro, atque Magidam a magnitudine dici. V. lib. 4. de L. L. 25. extr.

MAGIS, [μᾶλλον] Perottus, Magis adverbium est, & significat Plus. deduciturque a Magnus, quod grandem significat. Plaut. Curc. 3. 6.

Si magis me instabunt, ad Prætorem sufferam.

Accipiunt magis ad contumeliam omnia. Ter. Adel. 4. 3. 15.

Magis credo. Cic. de Amicit. 9. Aut enim nemo (quod quidem magis credo) aut, si quisquam, ille sapiens fuit.

Magis diceres. Cic. de Amicit. 25. Tu magis id diceres, Fanni, si nuper in hortis Scipionis, quum est de Rep. disputatum, affuisses, qualis tum patronus justitiæ fuit contra accuratam orationem Phili!

Magis dicas, si scias quod ego scio. h. e. Majora dices. Plaut. Mil. 5. 36.

Dabimus etiam magis. Plaut. Perf. 5. 2. 66.

Magis est, deficere stipulationem. Marcel. in l. Qui decem. § Stichum. D. de solut. Martianus in l. Statuæ. ff. de usufr. Statuæ & imaginis usumfructum posse relinqui magis est.

Magis est, ut edicto locus sit. Ulpian. in l. 3. § ult. D. Quib. ex caus. in possess. eat. Paul. in l. Si tibi domum. D. locat.

Etsi magis est quod gratuler tibi, quam quod te rogem, tamen etiam rogo, ut si quæ, &c. Cic. 16. Att. 5.

Magis loqui cum aliquo. Plaut. Casin. 2. 2. 40.

Magis lubet. Plaut. Perf. 4. 4. 108.

Magis metuo. Plaut. Milit. 5. 43.

Magis noris. Ter. Heaut. 5. 1. 16. Magis, si magis noris, putes ita rem esse.

Magis quadraginta annos natus, pro Amplius. Cic. pro Rosc. Amer. 39.

Magis optandum quam sperandum. V. OPTO.

Magis videtur esse Potius in Suet. Claudio cap. 41. Composuit & de vita sua octo volumina, magis inepte, quam ineleganter. i. e. Potius inepte. Non autem Quæ essent minus inelegantia, quam inepta. H. St.

Magis quasi ad correctionem adhibetur, ut, Moniro magis eo, quam rogato. Livius dec. 3. lib. 4. p. 319. Frob. H. St. Exstant lib. 24. cap. 6.

Magis profecta a natura. Cic. de Amicit. 20. Sed antiquior & pulchrior, & magis a natura ipsa profecta alia causa.

Magis scibo, antique, pro Magis sciam. Plaut. Trucul. 2. 6. 69.

Magis vellem, pro Mallem. Ter. Eun. 5. 7. 1.

Magis vereor. Ter. Heaut. 1. 2. 23.

Magis vidi. Plaut. Merc. 4. 3. 24.

Magis major. Plaut. Pœn. prol. 82.

Argentum, nisi qui dederit, nugas egerit:
Verum qui dederit, magis majores egerit. Et Amph. 1. 1. 145.
Igitur magis modum in majorem in sese concipiet metum. Virg.

Cul. 78.

Qui queat optato magis esse beatior ævo. Magis dulcius. Plaut.

Stich. 5. 4. 22.

Magis, cum positivo, implet vicem comparativi cum casu. Ovid. 2. Met. 856.

Cornua parva quidem, sed quæ contendere possis
Facta manu, puraque magis pellucida gemma. V. Burman. ad

Quintil. p. 997.

Magis anxius. Ovid. 2. Met. 182.

Aperte. Ter. Adelph. 4. 5. 30.

Apta dona. Hor. 1. Epist. 7. 47.

Carus vita. Virg. 5. Æn. 725.

Deformis. Quintil. lib. 9. cap. 4.

Dulce. Plaut. Perf. 5. 1. 12.

Elegans. Ter. Eun. 5. 4. 13.

Humanum. Ter. Hec. 4. 1. 39. Donatus, nota pro Humanius, Terentiano more.

Impense copere. Ter. Adelph. 2. 9. 36.

Incondite facere. Varr. de L. L. lib. 4. 22.

Indubitatos, Certior. Stat. 2. Achill. 21.

Lubenter. Plaut. Most. 1. 3. 1.

Mane, Primum mane. Varr. L. L. 8. 44.

Mirum. Plaut. Amphit. 2. 1. 48.

Molestus. Ter. Eun. 3. 1. 24.

Severus. Ter. Eun. 2. 1. 21.

Similis. Plaut. Amphit. 2. 2. 43.

Varium. Varr. de L. L. lib. 8. 33.

Verum. Ter. And. 4. 2. 15.

— non Apollinis magis verum atque hoc responsum est.

Vespere, significat Novissimum vesper. Varr. lib. 8. de L. L. 44.

Virilis. Quintil. lib. 9. cap. 4.

Ex usu, pro Utilior, inquit Donatus. Ter. Eun. 5. 9. 47.

Ad omnia hæc, magis opportunus, nec magis ex usu tuo
Nemo est.

Magis ex sese. Ter. And. 5. 4. 52. Quia habet aliud magis ex sese, & majus.

Magis quam. Cic. de Amicit. Vereor ne invidi magis, quam amici sit.

Magis id adeo. Ter. And. 1. 1. 115. Cic. 2. de Orat. 15. Magis adeo id facilitate, quam alia ulla culpa mea contingit.

Magis ædilis fieri non potuisset. Cic. pro Planc. 60. Quæris quid potuerit amplius assequi Plancius, si Cn. Scipionis fuisset filius? Magis ædilis fieri non potuisset: sed hoc præstare, quod ei minus invideretur.

Magis fit. Cic. in Parad. 3. Nihil huc addi potest, quo magis virtus sit.

Nisi forte magis erit parricida, si quis Consularem patrem, quam si quis humilem necaverit. Cic. pro Milon. 17.

Nihil magis. Cic. 1. Fam. 9. Quumque Pompeius ita contendisset, ut nihil unquam magis. V. Ita ut s. l.

Nihilo magis. V. NIHILUM.

Multo magis. Cic. 16. Fam. 19. Exspecto tuas litteras de ipsis rebus, teipsum multo magis.

Hoc magis quod, &c. Cic. pro Flacc. 69.

Eo magis vel quam, &c. Cic. 5. Verr. 1. Atque eo magis, si, &c.

Magis infra. Lucret. lib. 3. 275.

Nec magis hac infra quicquam est in corpore nostro. i. e. Nihil magis abstrusum. Quidam legunt Intra Lambinus.

Magis, ac magis, repetitum: h. e. Frequentius. Plaut. Most. 3. 2. 13.

Quo magis ac magis ego cogito cum meo animo, &c. Al. Ac magis omittunt. Suet. in Vitell. cap. 11. pr. Magis deinde ac magis omni divino humanoque jure neglecto &c.

Magis & magis. Idem. Cic. 14. Att. 20. Itaque de Græcia quotidie magis & magis cogito.

Magis atque magis clarescunt sonitus. Virg. 2. Æn. 301.

Magis, magisque. Cic. Fil. 16. Fam. 21. Enitar ut in dies magis magisque hæc nascens de me duplicetur opinio.

Magis magis. Catull. Argon. 62. 274.

Post vento crescente, magis magis increbrescunt. Potest & legi,
Post vento crescente magis, magis increbrescunt.

MAGE, pro Magis, apud Plaut. Trucul. 4. 4. 34.

Quem ego ecastor mage amo, quam me, dum id quod cupio inde aufero. Archaismos est, ut Pote, pro Potis, auctore Donato ad Ter. Adelph. 2. 3. extr. Mage pollens acr. Lucret. lib. 4. 144. Phædr. 5. 4. 11.

Hoc argumentum veniam mage dari docet, &c. Adde Virg. 10. Æn. 481.

MAXIME, superl. [μάλιστα] pro Summe, vel admodum: ut, Maxime adolescens. Plaut. Milit. 3. 1. 190.

Cognata. Ter. Phorm. 2. 1. 65.

Cupiens illius. Plaut. Amphit. Prol. 133.

Dignus. Ter. Eun. 5. 2. 27.

In culpa esse. Cic. 7. Verr. 20.

Liber. Cic. 1. Fam. 8.

Liberalissimus. Cic. 12. Att. 28. Sive hanc aberrationem a dolore delegerim, quæ maxime liberalissima, doctoque homine dignissima, laudari me etiam oportere. [Sed locus merito suspectus est, & ob eam rem Henricus Stephanus indoxerat. V. Viris doctis ad eum notata.

Naturalis. Cic. de Amicit. 82. Itaque pulcherrima illa, & maxime naturali carent amicitia.

Necessarius. Cic. 1. Acad.

Pessima apis. Columel. lib. 9. cap. 3. Si vero sævior, maxime pessima est. [An Si vero sævior, maxima pessima est? i. e. Maxima quæque, pessima est.

Potentes. Ter. Adelph. 3. 4. 56.

Utile. Ter. And. 5. 1. 16.

Maxime indigere opis. Cic. 1. Off. 49. Ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulari.

Memini. Plaut. Men. 5. 9. 59.

Filii quot eratis? M. 2. ut nunc maxime memini, duo.

Studuit omnium maxime. Cic. in Brut. 78. Qui maxime omnium nobilium Græcis litteris studuit. i. e. Magis quam alii omnes.

Vellem, ut, &c. Cic. 8. Philip. 31.

Maxime, Præcipue. Cic. pro Domo 47. Intuemini paulisper animis juventutem, & eos maxime, &c.

Maxime quod, pro Potissimum. Cic. 9. Att. 22. Ego tuis consiliis usus sum, maximeque quod & gravitatem in congressu nostro tenui quam debui, & ad urbem, &c.

Maxime scilicet. Cic. in Orat. 120. Cognoscat etiam rerum gestarum, & memoriæ veteris ordinem, maxime scilicet nostræ civitatis.

Et maxime. Cic. 7. Att. 12. Scribe aliquid, & maxime si, &c.

Et id maxime fieri temporibus hibernis. Cic. 2. de Nat. Deor. 25.

Vel maxime. Cic. in Partit. 114. Quæ quidem vel maxime suspicionem movent.

Maxime, Responsio concedentis, vel annuentis, pro Sane, vel certe. Ter. And. 4. 6. 23.

Duc me ad eam: quando huc veni, ut videam. M. maxime. Idem Eun. 1. 2. 109.

Tu, Parmeno, huc fac illi adducantur. P. maxime.

MAGISTER, tri. m. [διδάσκαλος, καθηγητής] proprie dicitur Artium præceptor, auctore Festo. Ter. And. 1. 1. 27.

Qui scire posses, aut ingenium noscere,
Dum ætas, metus, magister prohibebant? Paulus l. Cui præcipua. D. de Verb. signif. Cui præcipua cura rerum incumbit, & qui magis quam ceteri diligentiam & solicitudinem rebus, quibus præsunt, debent: hi magistri appellantur. Quinetiam ipsi magistratus per derivationem a magistris cognominantur. Unde etiam cujuslibet disciplinæ præceptores, magistros appellari a monendo vel monstrando.

Non solum usi sunt voce, eam inferentes suo sermoni, ut peregrinam, posteriore sæculo, verum & usi sunt quadam facta ex ea, nam legimus μαγιστρος & διδασκαλον apud Suidam, & notandum, sustulisse litteram g. sicut & nos, qui dicimus *maistre* & *maistrise*, ἀρχὴ, Vide Suid. H. St. Sic & Germani *Meister*, mutata diphthongo. Apud Suidam tamen etiam legimus μαγίστωρ, διδάσκαλος, totum locum apud ipsum V.

Magister itaque proprie est, Disciplinæ aut artis præceptor, deinde, Imperator in re quacunque. Sumitur item pro Suasore, sive auctore. V. Burm. ad Phædr. 2. 6. 15.

Magister ad rem aliquam, Consiliarius. Ter. And. 2. 2. 20.

Declamandi magister. Quintil. lib. x. cap. 1.

Dicendi. Quintil. lib. 2. cap. 8.

Artis magister. Quintil. lib. 2. cap. 2.

Eloquentiæ magistrum se polliceri. Quintil. lib. 2. cap. 5.

Magister, Idem qui Pædagogus Græce. Ter. Phorm. 1. 2. 22.

Abeuntes

Abeuntes ambo hinc tum senes me filiis
Relinquunt quasi magistrum.
Aridus. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Barbati. Juven. 14. Sat. 12.
Doctissimum & incomparabilem magistrum domi habeat. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Sævus. Horat. 1. Epist. 18. 13.
Capere magistrum, in CAPIO.
Exuere, Amandare. Tacit. 14. Ann. 52. extr.
Ferre se magistrum alicujus. Tacit. 4. Hist. 10.
Fingit equum tenera docilem cervice magister. Hor. 1. Epist. 2. 64.
Linquere regimen indocto magistro. Senec. Medea, 8.
Servire timido pudet magistro. Stat. 2. Achill. 189.
Magister fracta aure. Martial. 7. 31.
At juvenes alios fracta colit aure magister,
Et rapit innumeras sordidus unctor opes. Ego hoc e Græco sumptum arbitror Græcorumque exercitationibus, apud quos qui Gymnasiorum plagis contusi multatique fuerant, propterea quod a concertatoribus fere tempora & aures feriri solerent, auribus fractis dicebantur. Igitur, Magister fracta auro, est, Magister exercitationum, & Gymnasiorum exercitor, qui luctam pugilatumve docet, quique pila vel folle ludere. Pollux, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν γυμνασίοις πληγῶν τὰ ὦτα τεθλασμένος, καὶ ὠτοθλαδίας. Hesychius, ὠτοκαταξις, τὰ ὦτα τεθλασμένος. Turneb. Adverf. 24. 28.
Magistri (inquit Festus) non solum doctores artium, sed etiam pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur: quia omnes ii magis ceteris possunt.
Magister convivii, Apuleio & aliis. Idem qui Varroni Modimperator, Horatio Arbiter bibendi, Græcis συμποσίαρχος.
Curiæ. Plaut. Aulul. 1. 2. 29.
Nam noster nostræ qui est magister curiæ, &c. Magister curiæ, inquit hic Turnebus, videtur esse is, quem Græci φρατρίαρχον appellant. Ut enim curia pars est tribus Romanis; sic & Græcis φρατρία. Græca ad consuetudinem Romanam traducta sunt; & ut pagorum erant magistri, sic & curiarum.
Equitum. Varr. 4. de L. L. 14. Magister equitum, quod summa potestas hujus in equites & accensos, ut est summa populi Romani Dictator, a quo is quoque Magister populi est appellatus. Pomponius in l. 2. §. Populo deinde aucto. D. de Origine juris. Et his Dictatoribus Magistri equitum jungebantur, sic quomodo Regibus Tribuni Celerum; quod officium fere tale erat, quale hodie Præfectorum Prætorio; magistratus tamen habebantur legitimi.
Ludi, qui & Ludimagister uno verbo dicitur. Cic. 2. Vert. 47. Si ab isto libro, quem tibi magister ludi nescio quis ex alienis orationibus compositum dedit, verbo uno discesseris. V. in LUDUS.
Militiæ utriusque. In Cod. Theodos. & antiquis Inscript. V. Norif. ad Cenotaph. Pisan. p. 441.
Morum, i. e. Censor. Cic. 3. Fam. 13. Eo brevior est hæc Epistola, &, ut adversus magistrum morum, modestior.
τῶν τε τρόπων ἐπιστάτης ἐπεκλήθη. Dio 144. Par. circa med.
Dum ætas, metus, magister prohibebant. Terent. H. St. Exstant And. 1. 1. 27. Ceterum Magistri morum appellationem extra ordinem Cæsari datam fuisse, neque Censoris proinde nomini synonymum esse subjectis his verbis l. c. Dio declarat: ὄνομα γὰρ τὸ τῆς τιμητείας, ὥσπερ οὐκ ἄξιον αὐτοῦ ὂν τὸ τῶν τρόπων ἐπιστάτης ἔλαβε. In Gloss. Lat. Gr. Magister morum, Ἀστύνομος.
Navis magistrum accipere debemus eum, cui totius navis cura mandata est. Hæc Ulpianus l. 1. §. 1. D. de Exercitoria actione. Liv. 29. 25. Ut ex navibus gubernatoresque & magistri navium, & bini milites in forum convenirent ad imperia accipienda. Adde Petron. cap. 75. & Burman. ad cap. 101. Valer. 1. Argon. 18.
—Graiis Elice servanda magistris. h. e. Nautis, seu navium magistris & rectoribus.
Pagorum. Sic. Flacc. de Condit. Agr. p. 25. Adde Maurs. Miscell. 1. 7.
Pecoris, Pastor. Varro de R. R. lib. 2. cap. 10. Contra, pernoctare ad suum quemque gregem, esse omnes sub uno magistro pecoris; eum esse majorem natu, potius quam alios, & peritiorem, quam reliquos. Cic. 7. Vers. 17. Nominat iste servum, quem magistrum pecoris esse diceret.
Peditum. Ammian. Marcell. apud Cælium, lib. 12. cap. 17.
Populi, Dictator. Cic. 3. de Fin. 75. Rectius Magister populi (is enim est Dictator,) quam Sulla, qui trium pestiferorum vitiorum, luxuriæ, avaritiæ, crudelitatis magister fuit. V. Equitum.
Sacrorum dicebatur, Qui velut princeps, & sacri ipsius pontifex, aliisque sacerdotibus major erat. Livius 39. 18. extr. Ne quis magister sacrorum, aut sacerdos esset. Apud Capitolinum quoque scribitur in M. Aurel. Antonini vita cap. 4. pr. de Saliorum sacerdotio, Fuit in eo sacerdotio & præsul, & vates, & magister. Et in inscriptione antiqua legitur, SALIVS ALBANVS, IDEM MAGISTER SALIORVM. Annotavit Turnebus.
Societatis. Cic. 13. Fam. 9. dicebatur, Qui maximam partem vectigalium in Publicanorum societate, quæ coierat ad hujus vel illius provinciæ aut portoria aut scripturam aut decumas conducendas, conduxerat, sive in Urbe esset sive in provincia.
Scripturæ, Qui civitatis alicujus publicos pecorum proventus scribendi munus habet. Cic. 5. Verr. 167. Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium, quum esset Magister scripturæ & ejus societatis publicanorum.
Vicorum. Suet. Aug. cap. 30. Spatium urbis in regiones vicosque divisit: instituitque ut illas annui magistratus sortito tuerentur. Hos magistri e plebe cujusque viciniæ electi. conf. Fest. supra.
Magistri dicuntur, Qui bona sub hasta vendunt. Nam quum in auctione bona venirent, ut inter hæredes aut creditores dividerentur, de sententia cohæredum aut creditorum eligebatur qui præesset auctioni, qui scilicet quanti quæque res venire deberet, ipse statueret arbitratu suo, sociis non repugnantibus, is Magister dicebatur. Hinc, lib. 6. cap. 4. Quintil. dictum recitat Ciceronis in Plætorii matrem; Ludum habuisse, dum vixit; magistros, postquam mortua sit. Ita infamem significavit & ab impudicitia, dum viveret; & mortuam, ab ære alieno. Et Ludum per translationem dixit, Magistros per ambiguitatem; quod ad Plætorii matrem, dum vixit, infames feminæ convenire solitæ; post mortem, ejus bona venibant. V. Cælium, lib. 21. cap. 17. Cic. 1. Att. 1. Una agebant ceteri creditores, in quibus erat Lucullus, & P. Scipio, & is, quem putabant magistrum fore, si bona venirent, L. Pontius.
Magister, olim dicebatur Venditor patrimonii ejus, qui solvendo non esset, quia illius bonis vendendis ab omnibus creditoribus auctoritate Prætoris præponebatur. Hinc Magistri carmen. Cic. 1. de Orat. 245. Vel si causam ageres militis, patrem ejus, ut soles, dicendo a mortuis excitasses, statuisses ante oculos, complexus esset filium, flensque eum centumviris commendasset; lapides mehercule omnes flere ac lamentari coegisses; ut totum illud, Uti lingua nuncupassit, non in XII Tab. quas tu omnibus bibliothecis anteponis, sed in Magistri carmine scriptum videretur. Legitur fere in omnibus editis Magico carmine, sed mendum est. Agit enim lege in hæreditatem testamento patris exheres filius, non tamen nominatim exhæredatus, sed alio hærede scripto, quum ipse militiæ mortuus existimatus esset. Eam igitur causam si Crassus egisset, inquit Cicero, carmen illud XII Tab. Uti lingua nuncupassit, ita jus esto; quo nexa, mancipia, testamenta confirmantur; iniquum injustumque increpasset, neque tam legum carmen, quam magistrorum bona debitorum proscribentium, & a liberis debitorum ad alienos transferentium clamasset, præsertim quum eo testamento, veluti auctione, ad extraneum bona transitura essent. Carmen autem magistri interpretor Tabellam, quam magister proponebat; & qua proscribebat se alicujus bona venditurum. Ejus enim olim, qui multis debebat latitabatque, neque defendebatur, Prætorem creditores adibant, apud quem querebantur, bonorumque possessionem petebant; quam & Prætor dabat, atque in diem certam ea possidebant; quæ quum venerat, Prætorem rursus adibant, petebantque sibi ut liceret unum a suo numero deligere, qui bonorum venditioni præesset, qui Magister dicebatur. Is in compitis celebribus, & frequentibus urbis locis Tabulas proponebat, se debitoris bona venditurum his verbis; Titius debitor noster incidit in causam venditionis bonorum, nos creditores ejus bona vendemus; qui volet emptor accedat. Hanc proscriptionem, Cicero hic appellat Magistri carmen.

MAGISTRA, æ. f. Cic. 1. de Finib. 128. Magistra ac duce natura. Idem pro Rosc. Amer. 75. Vita hæc rustica, quam tu agrestem vocas, parsimoniæ, diligentiæ, justitiæ magistra est.
Magistra ei ludo. Ter. Hec. 2. 1. 7.
Ætas. Ovid. 5. Epist. 96.
Magistræ artes. Ovid. 15. Epist. 83.
Certissima loquendi magistra, consuetudo. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Roma magistra luxuriæ. Propert. lib. 13. 12. 18.

MAGISTELLUS, i. m. Diminutivum quidam usurpant, ut puto a Niger dici Nigellus. H. St. Sic a Macer, Macellus. V. Priscian lib. 3. cap. de Diminutivo, & Voss. de Analog. 4. 29.

MAGISTRĀLIS, e. Adj. Ad magistrum pertinens. Vopisc. in Saturnin. cap. 10. Romæ frequentaverat pergulas magistrales. Idem in Tacit. cap. 6. Qui manuum magistralium ictibus terrorique subjaceat.

MAGISTRĪVUS, a, um. Adj. Idem. Apul. Flor. 4. p. 36. Pueritia apud magistrivos. At Stewech. p. 27. & Elmenh. 359. Et pueritia apud vos, & magistri vos.

MAGISTĒRIUM, i. n. [διδαγμα] Magistri dignitas seu officium. Plaut. Bacch. 1. 2. 40.
Jam excessit mihi ætas ex magisterio tuo. h. e. Regimine & auctoritate.
Magisterium, Doctrina. Plaut. Most. 1. 1. 32.
Virtute id factum tua, & magisterio tuo. i. e. Doctrina, & (ut loquuntur) instructione.
Magisterium, Præfectura & magistratus. Sueton. in August. cap. 2. Avus municipalibus magisteriis contentus, abundante patrimonio, tranquillissime senuit. h. e. Præfecturis & magistratibus.
Magisterium, aliter. Cic. de Senect. 46. Me vero & magisteria delectant a majoribus instituta, & is sermo qui more majorum a summo adhibetur magistro in poculo. V. Græv. not. Columel. lib. 11. cap. 1. Potissimum autem est in eo magisterio scire & æstimare, quale officium sit cuique injungendum.
Vana magisteria. Tibull. lib. 1. 4. 84.

MAGISTERIUS, a, um. Adj. ut, Magisteria potestas, l. 6. e. de Jurisdict. & l. 3. c. ubi Senator. conf. Salmas. in Script. Historiæ Augustæ, p. 393.

MAGISTRO, sive MAGISTERO, [διδάσκω] are. Magisterare, Regere & temperare est, Magisterere, moderari, unde Magistri non solum doctores artium, sed etiam pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur, quia omnes hi ceteris magis possunt, unde & Magistratus, qui per imperia potentiores sunt quam privati. Hæc Festus.
Inter manipulares vitam militarem magistrans. Spartian. in Hadr. cap. 10. V. Casaub. ad loc.
Magistrare, idem est quod Facere magistrum Taubmanno in Sched. Post. p. 657.

MAGISTRĀTUS, ûs. m. [ἄρχων] significat, Eum qui in potestate aliqua est constitutus, ut est Consul, Proconsul, Prætor, Proprætor, & alii qui civitates & provincias regunt. Cic. 1. Offic. 124. Est igitur proprium munus magistratus, intelligere se gerere personam civitatis, debereque ejus dignitatem & decus sustinere, servare leges, jura describere, & fidei suæ commissa meminisse. Idem, lib. 3. de Legib. 2. Videtis magistratus hanc esse vim, ut præsit, præscribatque recta & utilia, & conjuncta cum legibus. Ut enim magistratibus leges, ita populo præsunt magistratus; vereque dici potest, magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum.
De magistratibus qui sint majores, & qui minores, & quamobrem ita vocentur, vide Gell. lib. 13. cap. 14.
Magistratus vitio creatus, Contrariis auspiciis. Liv. 5. 17. pr. Nihil profecto aliud esse, quam magistratus vitio creatos, &c. V. in CREO.
Nuda a magistratibus Respub. In NUDUS.
Major magistratus. In MAGNUS.
Mutus. In MUTUS.
Patricius. In PATER.
Declarare. Cic. pro Muren. 2. Consul declaratus. I. e. Renuntiatus.
Designare. Cic. 10. Fam. 3. Consul es designatus.
Magistratus, [ἀρχὴ] Ipsa potestas, seu officium. Cic. de Amicit. 63.
Ubi

Digitized by Google

Ubi eos inveniemus, qui honores, magistratus, imperia, potestates, opes, amicitiæ non anteponant, &c.

Abdicare magistratum, & Abdicare se magistratu, V. ABDICO.
Abire magistratu. Liv. 3. 31. & 40. & 41. & 51. ut 54. Decemviratu.
Abolere magistratum alicui, pro Abrogare. Liv. 3. 38.
Abrogare. In ABROGO.
Accelerare. In ACCELERO.
Accipere loco prædæ. Cic. in Sallust. 17.
Adipisci. Cic. 1. Off 124.
Assequi. Cic in Pison. 2.
Capere. In CAPIO.
Continuare. Liv. 27. 6.
Creare. Lucret. lib. 5. 1142.
Dare. Cic. 2. de Lege Agrar. 26. Jam hoc inauditum & plane novo more, ut Curiam lege magistratus detur, cui nullis comitiis ante sit datus.
Deponere. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 33.
Ejurare. Tacit. 12. Ann. 4.
Esse in magistratu. Liv. lib. 5.
Gerere. Cic. pro Planc. 8. Tum magistratum non gerebat is qui ceperat, si Patres auctores non erant facti.
Habere Cic 7. Verr. 137. Venit ad me Heraclius is, qui tum magistratum Syracusis habebat.
Imminuere dicebant veteres, quod nunc Derogare juribus, & prærogativis officii dicunt. Cic. 3. Verr. 31. Cur imminuisti jus legationis? Quo in loco Asconius, Qui potestatem, inquit, suam in administrando non desenderit; imminuti magistratus, veluti majestatis læsæ, reus est.
Infringere. Cic. 1. de Orat. 24. Drusique tribunatus &c. infringi jam, debilitarique videretur.
Ingredi. Sallust. in Jugurth. cap. 43. pr.
Inire. V. INEO.
Legere. Virg. 1. Æn. 430.
Mandare. Cic. pro Muren. 74. Cato negat judicium hominum in magistratibus mandandis, voluptatibus corrumpi oportere. Ibid. 76. Nulla re allici mentes hominum oportere ad magistratum mandandum, nisi dignitate.
Obrepere ad. In OBREPO.
Occipere. Tacit. 3. Ann. 2.
Peragere. Cic. 12. Fam.
Petere. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Renuntiare. Cic. in Pison. 13.
Venire in. Cic. 12. Fam. 14. Nam quod huc properent in magistratum venire, aut exercitum mittere, causam non habent.

De magistratibus, quod scitu est non utile modo, sed necessarium, sic disserit Paulus Manutius in libro de legibus Romanis. L. Villius tribunus plebis rogationem tulit, quot annos nati quique magistratum peterent, caperentque; unde & ipsi & posteris cognomen inditum, ut Villii Annales dicerentur. hoc a Livio traditum (40. 44. pr.) sed quoniam, quis plane cuique magistratui petendo legitimus annus esset, nominatim hac lege expressum non invenio; quid ipse legendo observaverim, breviter subjiciam. Omitto quæsturam, tribunatum pl. ædilitatem pl. quia curules tantum magistratus in lege Villia nominatos existimo. nam si quæsturæ (de tribus non curulibus magistratibus, exempli gratia, unum ponam) certum annum Villius sua lege statuisset, unde postea tam incerta ratio? gesserunt enim quæsturam duo Gracchi, Tiberius, & Caius anno ætatis XXVII, M. Cicero anno XXXI, C. Cæsar, is qui perpetuam dictaturam invasit, XXXIII. M Cato Uticensis XXIX. Quod si quis dixerit, liberam fuisse, quo quis anno vellet, quæsturæ petitionem, modo peteretur post annum XXVI, qui esset ad petendum legitimus, ideo mirum videri non debere, si Cicero, Cæsar, & Cato non eodem omnes anno petierint; quandoquidem satis duxerint leges observare, quæ petendæ quæsturæ annum definiebant XXVI, gerendæ XXVII. hoc si quis objecerit, ad conjecturam, id est ad rationem ipsam, confugiam. Quid enim? simile ne veri est, C. Cæsarem (omitto Ciceronem; cui tamen, quum homo novus esset, laborandum maxime fuit de dignitate, nec, quæ prima daretur, occasio negligenda) sed C. Cæsarem, quo nemo magis honores appetivit, nemo potestatis & imperii fuit avidior, eumne verisimile est petitionem quæsturæ ab anno XXVI, si is legitimus esset, in annum XXXII, distulisse? verum habeo, quo nitar, aliud paulo firmius argumentum. video enim Pompeium Magnum, quum annum ageret XXXV, consulatum gessisse, solutum videlicet legibus, meritorum ingentium in remp. eximiæque virtutis ergo. at eo anno magistratum per leges capi nullum potuisse, Cicero demonstrat in ea oratione, qua rogationem Maniliam suasit. (62.) Quomodo igitur, dicet aliquis, Cicero ipse, & Cæsar, & Cato quæsturam ante annum XXXV ceperunt? Num obscurum est, leges loqui de curulibus tantum honoribus, ædilitate, prætura, consulatu; quæsturæ autem, ædilitatis pl. tribunatus pl. rationem habuisse nullam? Sed recitentur verba Ciceronis. (l. c.) Quid, inquit, tam singulare, quam ut, ex S. C. legibus solutus, consul ante fieret, quam ullum alium magistratum per leges capere licuisset? Dicit, Ullum alium magistratum. quod, si de quæstura leges locutæ sunt, falsum est; quum, ut ostendi, quæsturam multi gesserint ante annum XXXV; quo anno gestum esse primum a Pompeio consulatum, quem Cicero significat, tum ex Appiano constat, tum ex Velleii historia, in qua scriptum est, (2. 53.) periisse Pompeium Cæsare & Servilio coss. anno ætatis suæ LVIII. e quo anno si retrorsum numeres, cadet primus ejus consulatus in annum ejus ætatis XXXV. et tamen ita supputes, non simul cum anno ætatis Pompeii finiisse consulatum, sed quum ille jam annum esset ingressus XXXVI. ita cum fastis Capitolinis & cum Appiano Velleii congruet historia. nam, quod ait Plutarchus, anno LIX interiisse Pompeium, id quoque potest esse verum hoc modo, ut primum ejus ætatis annum capiamus C. Attilio Q. Servilio coss. quo anno Pompeium esse natum, Velleius affirmat, (l. c.) tametsi, quum ait ipse Pompeium periisse anno LVIII, non incipit numerare ab eo anno, sed a proximo sequenti; quod scilicet non ita multo ante exitum consulatus Attilii & Servilii, natus esset Pompeius, & exiguum illud spatium in annorum numero videretur omittendum. Constat igitur, legem Villiam nihil de iis honoribus sanxisse, qui caperentur ante eum annum, quo Pompeius primum consul fuit, sive eum velis esse XXXV, sive malis XXXVI. nam ædilitatis curulis annus erat XXXVII. cujus rei argumentum est, quod eam petiit Scipio Æmilianus XXXVI, &, solutus legibus, consul factus est, annum porro fuisse ejus ætatis XXXVI, Velleius demonstrat his verbis: (2. 5. extr.) Decessit M'. Aquillio, C. Sempronio coss anno fermo LVI. de quo si quis ambiget, recurrat ad priorem consulatum ejus, in quem creatus est anno XXXVI. ita dubitare desinet. ut omittam, quod quum ædilitas præturam, biennio antecedat, & prætura item biennio consulatum: consulatus autem geratur anno XLIII. quod paulo post ostendemus, necesse est, ut gerendæ ædilitati legitimus annus sit XXXVII. Nunc agamus, quando satis de ædilitate dictum est, de anno præturæ. at hoc, si de ædilitate conceditur, in dubium vocari non potest, geritur enim ædilitas anno XXXVII. sequitur post biennium prætura: quod indicant & multorum exempla, & illa maxime verba Ciceronis in epistola ad Furnium: (Fam. 10. 25.) Si ædilis fuisses, post biennium tuus annus esset. ergo geritur prætura anno XL. Nec de Consulatu difficilis probatio est. percurrantur fasti: neminem invenies, nisi prætura biennio saltem ante gesta, consulem fuisse. est igitur annus consulatus quadragesimus tertius. accedit Ciceronis testimonium in oratione quinta in Antonium 48. in qua sunt hæc, Quid Macedo Alexander? quum ab ineunte ætate res maximas gerere cœpisset, nonne tertio & trigesimo anno mortem obiit? quæ ætas nostris legibus X annis minor, quam consularis. Hanc, opinor, legem Dio significavit, quum ait libro XXXIX: Consules in senatu sententiam dixerunt, ut ei prætura daretur, licet nondum per leges liceret. quo spectavit & Plutarchus, quum dixit: Decrevit senatus, ut Catoni prætura extra ordinem daretur. & Valerius lib. IIII. (1. 14.) quum inquit, Cato Cypriacam pecuniam maxima cum diligentia in Urbem deportaverat. cujus ministerii gratia senatus relationem interponi jubebat, ut prætoriis comitiis extra ordinem ratio ejus haberetur. sed ipse id fieri passus non est, iniquum esse affirmans, quod nulli alii tribueretur, id sibi decerni. Quanquam est quiddam, hac in re cur magnopere dubitem. nam, quum eo sit anno decretum, quo Marcellinus & Philippus consulatum gesserunt: certe per ætatem potuit Cato petere præturam. tribunus enim plebis ante annos quinque Silano & Murena coss. fuerat, prætura vero quadriennio tantum e tribunatu distat. eoque magis liquet, potuisse Catonem Marcellino & Philippo coss. petere præturam, quod anno sequenti, Pompeio & Crasso coss. petiit, non ut designaretur, sed, ut creatus magistratum statim iniret: quod anno proximo superiore habita comitia nulla fuerant: ideoque consules Pompeius & Crassus ex interregno facti sunt: qui deinde prætores crearunt. quod igitur ob domesticas discordias Marcellino & Philippo coss. producta in annum sequentem comitia sunt, propterea Cato non petiit eo anno, petiit autem sequenti, consulibus, ut dixi, Pompeio & Crasso, creatis. quare, etiam si Plutarchus dixerit, Licet nondum per leges liceret: videndum tamen est, an senatus potius decreverit, ut omnino Cato prætor crearetur, neque in populi suffragiis penderet, quorum dubius esset eventus, quam sententiam illa quoque videntur confirmare Valerii verba: Campestrem experiri temeritatem, quam curiæ beneficio uti, satius esse duxit Verum paulo altius repetamus, quo pateat illustrius hæc tota cognitio: prima fuit, ut opinor, lex de magistratibus hæc, ut de senatu, id est de patriciis familiis, omnes magistratus crearentur: idque a Romulo institutum reliqui deinde reges observarunt. sanxit enim Romulus, quod ait Dionysius lib. II, ut patricii sacra curarent, magistratus gererent, jus dicerent: plebeii, qui rudes inopesque essent, agros colerent, quæstuariisque artibus operam darent: temperamentum illud tamen, quo civitatum concordia, id est salus ipsa, custoditur, maxime quæsivit. nam, ne omnis in ordinem patricium videretur esse propensus, datum aliquid populo voluit, &, ut is suis suffragiis magistratus crearet, leges sciceret, bella decerneret, curiatis comitiis tulit. Regibus pulsis, consul P. Valerius Bruti collega, duas leges tulit, quibus plebis potestas aucta, senatus & magistratuum imminuta: primum, ut magistratum nemo caperet nisi qui a populo imperium acciperet: si quis aliter fecisset, capitali pœna puniretur: qui eum occidisset, ei impune esset: deinde, ut adversus magistratum provocatio ad populum esset, neve quis magistratus civem Romanum adversus provocationem verberare, aut necare vellet. quam legem centuriatis comitiis esse latam. Valerius tradidit lib. IIII. (1. 1.) De plebeiis magistratibus in Sacro monte primum lata lex est, quæ inde Sacratæ nomen accepit, ut plebi, quæ patriciorum injuriis nuda quodammodo pateret, sui magistratus essent, iique sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret. qua lege tribuni pl. quinque primi creati sunt. Plebeii autem magistratus curiatis primum facti comitiis. Postea, tributis ut fierent, lege tribunitia, quam Publilius & Lætorius tulerunt, cautum est. Sed magistratum omnino nullum ei gerere licebat, cujus pater in hostium potestate esset. quod ex Livio colligitur. is enim lib. XXVII, (21. extr.) Servilium, inquit, negabant, jure aut tribunum pl. fuisse, aut ædilem esse. quod patrem ejus, quem III virum agrarium occisum a Boiis circa Mutinam esse, opinio per X. annos fuerat, vivere, atque in hostium potestate esse, satis constabat. & lib. XXX. (19.) de eodem: Latum ad populum est, ne Cn. Servilio fraudi esset, quod patre, qui curuli sella sedisset, vivo, quum id ignoraret, tribunus pl. atque ædilis pl. fuisset, contra quam legibus sancitum erat. Verum, quia satis constat, plebeios magistratus fuisse, tribunatum pl. ædilitatem pl. patricios autem, ædilitatem curulem, præturam, consulatum: primum illud sciendum, plebeios magistratus appellatos, qui ab initio plebis caussa sunt instituti; patricios item, qui patriciorum; deinde, totam hanc gerendorum magistratuum rationem paulatim esse permixtam, atque commutatam. nam plebi, cui tantum plebeii magistratus patuerant, post etiam ad patricios omnes aditus fuit. nec tamen mutatum est nomen; sed patricii semper magistratus dicti, qui primis temporibus patriciorum caussa facti, postea communicati cum plebe sunt. plebeios tamen magistratus patricii homines non gessere, quia, credo, contra dignitatem ducerent, quum majora consequi possent, minora persequi. Generale illud fuit, ne is, qui comitiis præesset, sui rationem in

petendo

Digitized by Google

petendo magistratu haberet; idque lege vetitum, significat Liv. lib. x. (15. extr.) Etiam, ut quis magistratum absens peteret, legem tulit Pompeius Magnus in tertio consulatu; in qua quum neminem excepisset, mox, soceri sui C. Cæsaris recordatus, lege jam in æs incisa, & in ærarium condita, correxit errorem, uno Cæsare excepto, quod a Tranquillo proditum (cap. 28. Jul.) legimus.

MAGISTRATIO, ōnis. f. Apul. de Dogm. Plat. lib. 2. p. 15. Elmenh. Quæ beneficio solo naturæ proveniunt, vel quæ solis disciplinis traduntur, & magistratione discuntur. Ita restituit Salmas. ad Solin. p. 336. Inde, Publicæ magistrationes in Cod. Theod. sunt Scholæ publicæ. Sed Elmenh. Magistra ratione.

MAGMA, ătis. n. [μάγμα] Pastillus & massa facta ex unguentorum fæcibus. Plin. lib. 13. cap. 2. Siccis odoribus constant quæ diapasmata vocantur. Nam fæcem unguenti magma appellant.
Magma croci, quod quasi Recrementum est ejus. Cels. lib. 5. cap. 18. adde Scribon. Larg. Compos. 157.

MAGMAMATĀRIUS, i. m. [illegible]. Gloss. Lat. Gr. [legendum Magmatarius, vel Magmamentarius.

MAGMENTUM, ut ait Festus, veteres dixerunt quasi Magis augmentatum. Alii Magmentum dicunt, quasi Majus augmentum, & auxilium: quoniam augebant numerum hi qui accedebant alienigenæ ut adjumento essent.
Magmentum, a Magis: quod ad religionem magis pertinet, inquit Varro de L. L. lib. 4. 22. Utitur Arnob. 7. p. 230.

MAGMENTĀRIUS, a, um. Adj. ut, Magmentaria fana. Arnob. lib. adv. Gent. Itaque propter hoc magmentaria fana constituta sunt certis locis, quo id imponeretur. Sic restituit Turneb. Advers. 22. 6. quum alii Mentarea legant, nullo sane sensu. Sunt autem Magmentaria fana, Vasa sacra, quibus magmenta & exta sacra imposita aræ inferebantur. Vetus lexicon, Magmentarium, [illegible]. Itaque libentissime Magmentaria vasa legerem.

MAGNA GRÆCIA, [Μεγάλη Ἑλλάς] dicta est ea pars Italiæ, quæ a Tarento usque ad Cumas est, vel (ut Plin. lib. 3. cap. 10. ait) a Locris Italiæ fronte, ad Tarentum usque protenditur. Sic dicta, quod multæ magnæque civitates in ea fuerint a Græcis conditæ, ut ait Festus. V. Justin. lib 20. pr. Virg. 3. Æn. 398.
Effuge, cuncta malis habitantur mœnia Graiis. A quibusdam tota Italia dicta est Major Græcia. Ovid. 4. Fast. 64.
Itala nam tellus Græcia Major erat. conf. GRÆCIA.

MAGNALIA, MAGNANIMITAS, MAGNANIMUS, MAGNARIUS, MAGNATES, V. MAGNUS.

MAGNES, ētis. m. [μαγνήτης] Genus lapidis ad se ferrum attrahentis. Plin. lib. 36. cap. 16. Quid ferri duritia pugnacius? Sed cedit & patitur mores; trahitur namque a magnete lapide, domitrixque illa rerum omnium materia ad inane nescio quid currit; atque ut propius venit, assilit, teneturque & complexu hæret. Sideritin ob hoc alio nomine appellant, quidam Heracleon. Magnes appellatus est ab inventore, ut auctor est Nicander, in Ida repertus. Namque & passim invenitur, ut in Hispania quoque. Invenisse autem fertur clavis crepidarum, & baculi cuspide hærentibus, quum armenta pasceret. Hæc Plin. Lucret. lib. 6. 908.
Quem magneta vocant patrio de nomine Graji,
Magnetum quia sit patriis in finibus ortus.
Allicit & trahit ferrum magnes lapis. Cic. 1. de Divin. 86.

MAGNĒTICUS, a, um. Adj. [μαγνητικός] Claud. de Magn. 26.
— Venerem magnetica gemma figurat.

MAGNES, [Μάγνης] Atheniensis Comicus antiquæ comœdiæ, tempore Epicharmi, docuit fabulas novem, vicit duabus.
Magnes item alius Smyrnæus, puer, præ ceteris mortalibus formosus: poetica insuper & musica ornatus, corona insignis aurea, ac habitu mollitie indutus, civitates obibat multis dilectus, præsertim Gygi Lydorum regi. Cognati autem ejus probrum hujusmodi perosi, capta occasione comam ejus detonderunt: vestem, ornatumque omnem laceraverunt. Quare perturbatus Gyges, in Magnesios bellum movit; quibus tandem superatis revertens, Sardibus panegyres celebravit magnificentissimas. Suidas.

MAGNĒSIA, [Μαγνησία] Macedoniæ regio, Thessaliæ annexa. Plin. 4. 9. Est & Magnesia, urbs ejusdem regionis.
Alia in Asia, ad Sipylum montem, apud quam Scipio Asiaticus Antiochum regem magna clade affecit, teste Liv. 37. 37. & seqq.
Et civitas item Ioniæ ad Mæandrum fluvium, auctore Stephano, Themistocli donata. V. Thucyd. & Nep. 2. 10. 3.

MAGNĒTĒS, [Μάγνητες] qui & Magnesii populi vocati sunt. Lucan. lib. 6. 385.
Et Magnetes equis Minyæ gens cognita remis. V. Liv. 35. 31.

MAGNĒSIS, idos. f. [Μαγνησίς] Quæ ex Magnesia est. Ovid. 12. Epist. 9.
Cur unquam Colchi Magnesida vidimus Argo?

MAGNĒSIUS & MAGNESSUS, a, um. Adj. Lucret. 6. 1062. & Hor. 3. Carm. 7. 18.

MAGNĒTARCHĒS, æ. m. [Μαγνητάρχης] apud Magnetes erat, princeps Concilii gentis præsidens. Livius 35. 31. Magnetarchen summum magistratum vocant.

MAGNUS, a, um. Adj. [μέγας, μεγαλεῖος, ἐπίμεγας, πολύς] Grandem significat. cujus comparativum est Major, superlativum Maximus.
Acervus. Virg. 1. Georg. 158.
Adjutor. Hor. 1. Serm. 9. 46.
Ædes, Laxæ. Hor. 2. Serm. 7. 11.
Æquor. Virg. 4. Georg. 388.
Amore dilectus. Virg. 1. Æn. 248.
Animus. ut, Majorem ad res gerendas animum facit cura. Cic. 1. Off. 12.
Bellum. Virg. 2. Æn. 193.
Calceus pede major. Hor. 1. Epist. 10. 43.
Caput. Plaut. Pseud. 4. 7. 21.
Caterva. Virg. 1. Æn. 501. & 6. 40.
Caussa doloris. Propert. lib. 1. 16. 35.
Certamen. Virg. 7. Ecl. 16.
Clamor. Virg. 3. Georg. 375.
Cœna. Hor. 2. Serm. 6. 104.
Cogitatio. Tacit. 15. Ann. 54.
Concursu accedere magno. Virg. 1. Æn. 511.
Corpus emissa farragine. Virg. 3. Georg. 205.

Cura. Virg. 4. Georg. 354.
Dedecus. Hor. 1. Serm. 4. 51.
Dies. Tacit. Agric. 34. extr. Transigite cum expeditionibus. Imponite quinquaginta annis magnum diem. Magnum diem, felicissimæ & lætissimæ victoriæ diem, quo bellum erit totum confectum, nullis superstitibus ejus reliquiis, appellat. Turnebus. V. DIES.
Dii magni. Virg. 3. Æn. 12.
Documentum. Hor. 1. Serm. 4. 110.
Dos. Hor. 3. Carm. 24. 21.
Exitium. Virg. 2. Æn. 190.
Fas, nefasque. Hor. Epod. 5. 87.
Fastidia. Hor. 2. Serm. 4. 78.
Fortuna. Hor. 3. Carm. 27. 74.
Gratia major debetur illi. Hor. 1. Serm. 6. 18.
Honos. Ovid. 13. Met. 95.
Ignis. Plaut. Capt. 4. 2. 64.
Ingenium. Cic. 4. Acad. 1.
Intervalla. Lucret. lib. 2. 97.
Ira. Virg. 5. Æn. 707.
Labor. Hor. 1. Serm. 9. 59.
Lætitia. Catull. ad Mulum, 81. 2.
Laus. Hor. 2. Serm. 3. 99.
Licentia. Hor. de Arte Poet. 211.
Lites. Hor. 1. Epist. 16. 42.
Luctus. Virg. 4. Georg. 454.
Modus. ut, Majorem in modum eum tibi commendo. Cic. 2. Q. frat. 14.
Momentum. ut, Magnum in omnia momentum Syphax affectanti res Africæ erat, opulentissimus ejus terræ rex, &c. Liv. 28. 17.
Motus. Virg. 4. Georg. 68.
Murmur. Virg. 1. Æn. 59.
Naufragia. Lucret. lib. 2. 552.
Numerus frumenti. Cic. 4. Verr. 176.
Numina magna loci. Virg. 3. Æn. 697.
Onus majus nostris viribus. Ovid. 4. Trist. 10. 36.
Opes. Hor. 3. Carm. 16. 28.
Opprobrium. Hor. 3. Carm. 24. 42.
Opus magnum in manibus habeo. Cic. 1. Acad. 4.
Parens. Ovid. 1. Met. 383.
Ossaque post tergum Magnæ jactate parentis. Et non multo post,
Magna parens terra est. Ad quem locum Turnebus, Quum Magnus pater, inquit, Latinis sit Avus, major pater, proavus, maximus, abavus, Magnam parentem recte dici Tellurem antiquam & primam humani generis procreatricem. Eodem fortasse modo & Patria Magna parens vocari posset, quam Cicero in libris de Republica appellat Antiquiorem parentem. Sic enim scribit, Sed quoniam plurima beneficia continet patria, & est antiquior parens, quam si quis, ut aiunt, creaverit, major ei profecto quam parenti debetur gratia. Hæc ille.
Magna pars Arabiæ. Plin. lib. 12. cap. 14.
Magna ex parte, pro Fere. Cic. 1. Tusc. 1. Aut omnino, aut magna ex parte essem aliquando liberatus, &c.
Magnam partem occupatus in. Cic. 4. Tusc. 9. Chrysippus & Stoici, quum de animi perturbationibus disputant, magnam partem in his partiendis & definiendis occupati sunt.
Pondus. Plin. lib. 12. cap. 19.
Pondus auri. Virg. 3. Æn. 49.
Pretii. Plaut. Stich. 1. 3. 81.
Prudentia major rerum. Virg. 1. Georg. 416.
Regio magna miranda. Hæc duo epitheta [illegible] posuit Lucret. lib. 1. 727.
Quæ quum magna modis multis miranda videtur.
Gentibus humanis regio.
Res magnæ. Hor. 1. Serm. 5. 15.
Risus, jocusque. Hor. 1. Serm. 8. 50.
Ritus. Plin. lib. 31. cap. 37.
Rumor. Plin. 9. Epist. 3.
Signum. Ter. And. 2. 2. 29.
Spiritus & incessus major corpore. Hor. 2. Serm. 3. 310.
Stridor. Virg. 1. Georg. 407.
Terrorem magnum inferre alicui. Hor. 3. Carm. 4. 49.
Ventus. Plaut. Milit. 2. 6. 33.
Vires majores. Plin. lib. 11. cap. 30.
Vis magna. Virg. 1. Georg. 169.
Vis major, est impulsus & instinctus dei, & major quædam quam hominum vis & potestas. Cic. 1. Tusc. 64. Aut eloquentiam sine majore quadam vi fluere, abundantem sonantibus verbis, uberibusque sententiis.
Vis Major, Horridior quædam & vehementior interdum tempestas: quo sensu apud Jurisconsultos exempla passim offendes. Turnebus. V. VIS.
Vitium. Hor. 2. Serm. 2. 69.
Voce magna confiteri. Cic. pro Cæcin. 92.
Magis major. In MAGIS.
Malus maximus. In MULTUS.
Inter omnes maximus fluvius. Ovid. 4. de Pont. 10. 57.
Agmen, Numerosum. Virg. 1. Georg. 381.
Grex. V. GREX.
Populus. Plaut. Truc. 2. 1. 55.
Populo in magno coorta seditio. Virg. 1. Æn. 152.
Turba maxima. Virg. 6. Æn. 611.
Magnus amator mulierum. Plaut. Men. 2. 1. 48.
Amicus. Cic. 7. Fam. 29. Sed, amice magne, noli hanc epistolam Attico ostendere. Veteribus, inquit Turnebus, magni erant amici homines potentes, qui ab inferioribus, ut clientibus patroni, observantia omni & officio necessitudinis & obsequii colebantur. Juven. 6. Sat. 312.
— Tu calcas, luce reversa,
Conjugis urinam, magnos visurus amicos. i. e. Dum salutatum is homines potentes. (Potest tamen apud Cic. de Summo, vel intimo amico intelligi.
Magnus, pro Stolido; V. Barth. ad Claud. Mamert. p. 373.
Magnus pro Opulento. ut Magna & vetere prosapia. Suet. in Galb. cap. 2. Sic, Magnas propinquitates pro Opulentis dixit idem Othon. cap. 1. conf. paulo ante Amicus magnus.

Eques. Hor. Epod. 4. 15.
Pueri magni, Nobiles & magnorum virorum filii. Hor. 1. Serm. 6. 72.
Lingua, Magniloqua, superbe. Hor. 4. Carm. 6. 1.
Ore magno sonare. Virg. 3. Georg 294.
Major, ad annos relatum, pro Longioris ævi. Ter. Eun. 3. 3. 21.

Verum ea si vivit, annos nata est sedecim:
Non major. Martial. lib. 9. 31.
— major erat mensibus illa tribus.

Magno natu. Liv. 3. 71. Consurgit P. Scaptius de plebe, magno natu.
Major natu. Cic 1. Tusc. 3. Anno ante natum Ennium, qui fuit major natu quam Plautus & Nævius.
Audivi ea majoribus natu hoc idem fuisse. Cic. 1. Off. 109.
Majores natu consulemus. Liv. 1.
Maximus natu. Liv. 21. 19. & Ter. Adel. 5. 4. 27. Pro quo Nepos 14. 71. Maximo natu filius.
Natu maxima una e multis. Virg. 5. Æn. 644.
Major invidia, Superior. Hor. 2. Carm. 20. pr.

Non usitata, nec tenui ferar
Penna, biformis per liquidum æthera
Vates, neque in terris morabor
Longius; invidiaque major
Urbes relinquam. Major invidia, i. e. Per invidiam, aut certa

Major quam sit invidia, quia invidiam gloria superavero. [Hellenismus est.
Magnum est quicquid quæritat. Plaut. Merc. 4. 5. 17.
Magnum facere, i. e. Magnum aliquid præstare. Hor. 1. Serm. 10. 20.
Narras magnum, vix credibile. Hor. 1. Serm. 9. 52.
Peccare magna Tacit 11. Ann. 36.
Magnum est efficere ut quis intelligat quid sit illud verum & simplex bonum. Cic. 1. Acad. 7. h. e. Magni laboris, vel Magnæ utilitatis.
Magnum est in amicitia, superiorem parem esse inferiori. Cic. de Amicit.
Majus. Plaut Trucul. 5. 17.

Quanquam parum est. M. ad omne majus istuc positum parum est.

In amendatis codd. aliter legitur.
Quod majus est Cic de Amicit. 71. Quod si tanta vis probitatis est, ut eam vel in eis, quos nunquam vidimus, vel (quod majus est) in haste etiam diligamus.
Concipere majora animo Ovid. 15. Met. 5.
Viribus majora audere. Virg. 10. Æn 811.
Magna, absolute positum, pro Magno pretio. Plin. in Paneg. Magno æstimabatur. Idem 2. Epist. 6. Magno constat. Cic. 5. Verr. 71. Si magno emerat: quoniam tu es, qui diligentissime pretium exquisisti, qui, ut eis, magno vendidisti: quare putabas emptori lucrum addi oportere?
Mercari aliquid magno. Virg. 2. Æn. 104.
Maximo pretio. Plin. lib. 12 cap. 12.
Magni item absolute, pro eodem. Cic. 15. Fam. 15. Magni erunt mihi litteræ tuæ. i. e. Habebo eas in pretio.
In eo bello ejus opera magni fuit. Nep 9. 1. 1.
Magnum, pro Valde. Plaut. Mostell. 2. 2. 57.

Atque ille exclamat derepente maximum.

Major morbus, qui & Comitialis dicitur. Cels. lib. 3. cap. 23.
Majores [πρόγονοι] intelligi possunt quicunque Avi, abavi, proavi, attavi, tritavi, & ante hos in infinitum. Cic. in Salust. 5. Ego meis majoribus virtute mea præluxi: ut, si prius noti non fuerint, a me accipiant initium memoriæ suæ. Hor. 1. Serm. 5. 55.

— ab his majoribus orti
Ad pugnam venere.

Videtur Horatius intelligere eos Majores nostros vocari, non quicunque ætate nos antecesserunt, sed tantum qui in honore aliquo & dignitate fuerunt. Nam & hoc loco manifesta ironia est: & infra paulo, Sat. 6. 10. apertius indicat quum inquit,

Multos sæpe viros nullis majoribus ortos.

i. e. Obscuro genere natos, & novos homines.
Major herus, Paterfamilias; Minor, Filius. Plaut. Truc. 2. 2. 53.

Nisi ista ego vestra hero majori facta denarravero.

Sic, Dominas minores, pro Filiabus ponit Augustin. Confess. 9. 8. 5.
Majores, de Auctoribus sectæ, aut disciplinæ. Apul. Apol. p. 297. Majores meos, Aristotelem dico & Theophrastum &c. & in Florid. pr. At non iisdem major meus Socrates.
Optimus maximus, non solum de Deo dicitur, sed de fundo, agro, domo, & aliis. Cels. in l. Quum venderes D. de Contrahenda emptione, Quum venderes fundum, non dixisti, ita ut optimus maximusque est: verum est (quod Quinto Mucio placebat) non liberum, sed qualis esset, fundum præstari oportere.
Maximus Pontifex dicebatur, quod maximus rerum quæ ad sacra, & religiones pertinent, judex sit, vindexque contumaciæ privatorum, magistratuumque. Minorum Pontificum Maximus dicitur, qui primus in id collegium venit. Item Maximus qui novissimus. Festus. V. PONTIFEX.
Maximæ dignationis Flamen dialis est inter quindecim Flamines: & quum ceteri discrimina majestatis suæ habeant, minimi habetur Pomonalis, quod Pomona levissimo fructui agrorum præsidet pomis. Festus.
Majores Flamines appellabantur patricii generis: Minores, plebeji. Festus.
Maximus Curio, Cujus auctoritate curiæ, omnesque curiones reguntur. Festus. V. CURIO.
Maximi annales appellabantur non magnitudine, sed quod eos Pontifex maximus consecrasset. Festus.
Majorem Consulem L. Cæsar putabat dici, vel eum penes quem fasces sunt, vel eum qui prior creatus sit. Prætorem autem Majorem, Urbanum: Minores, ceteros. Maximum Prætorem dici putant alii eum qui maximi imperii sit: alii qui ætatis maximæ pro collegio; quia augurum decretum est, quod in salutis augurio Prætores majores & minores appellantur, non ad ætatem, sed ad vim imperii pertinere. Festus.
Magnum annum dicunt mathematici, Quo septem sidera errantia, expletis propriis cursibus, sibimet concordant. Paulus. V. Cic. 2. de Nat. Deor. 52.
Maximam hostiam ovili pecoris appellabant, non ab amplitudine corporis, sed ab animo placidiore. Festus. [Scribendum Ovilli omnino, aut Ovilis pecoris Prius tamen malim.
Magnum socerum appellat vir Avum uxoris suæ. Magnam socrum vir Aviam uxoris suæ appellat. Festus.

Major socer, Uxoris meæ proavus. Major socrus, Uxoris meæ proavia. Festus.
Major patruus, Avi & aviæ patruus. Major amita, Avi & aviæ amita. Festus.
Major avunculus, Avi & aviæ avunculus. Festus. [Apud Suet. in Aug. cap. 7. Julius Cæsar Octaviani Major avunculus dicitur, qui fuit ipsius Aviæ frater. Sic & in Claud. 3. nec aliter JCti. V. AVUNCULUS. Prorsus nugari videtur Paulus.
Major magistratus Consul dicitur. Festus.
Magni dicuntur homines, Qui res magnas gesserunt. ut Alexander & Pompeius. V. Spanheim de Usu Num. diss. 10. p. 66.
Achilles magnus. In ACHILLES.
Animæ, h. e. Excellentium & præstantium virorum animæ, seu manes. Suet. Si, ut sapientibus placet, non cum corpore extinguuntur magnæ animæ. [Hoc unde sit nescio, nec comparet in Suetonii fragmentis a viris doctis collectis. apud Hor 1. od. 12. 37.

— animæque magnæ
Prodigum, Pœno superante, Paullum.

Duces. Hor. 2 Carm. 1. 21.
Mens major humana. Sil. lib. 7. 5.
Pectus. Virg 4. Æn. 448.

Haud secus assiduis hinc atque hinc vocibus heros
Tunditur, & magno præsentit pectore curas.

Vir maximus & spectatus. Cic. de Amicit. 9. Hi ne comparentur Catoni, maximo & spectato viro.
Animo magnus, major imperio fuit. Plin. lib. 35. cap. 10.
Animo stabili & firmo & magno vir. Cic. 3. de Finib. 29.
Bello major. Virg 1. Æn. 550.

Rex erat Æneas nobis, quo justior alter
Nec pietate fuit, nec bello major & armis.

Maximus ille armis, maximus ille toga. Ovid. ad Liv. 14.
Vir maximus factis. Ovid. 14 Met. 108.
Principum maximus. Hor. 4. Carm. 14. 6.
Regum magnorum maxime. Hor. 1. Serm. 3. 136.

MAGNUS Cn. Pompeius cognomento fuit. Appian. Mithrid. p. 252. principio, Quasi Magnus esset factus a Ro. dantibus illi magnam potentiam. Idem in 1. Civil p. 240. Paris. Videtur interpretationem alteram non probare. μέγαν ... ἢ Μέγαν ἐπικληθῆναι. Utitur autem alicubi Romana voce, dicens Μάγνον, ut Bell. Civil. lib. 4. 326. ... H. St. Nimirum ita loquitur de Magni cognomine Appianus priori loco, quasi non ob rerum gestarum, verum ob concessæ potentiæ magnitudinem, Pompeio datum sit, quum posteriori loco communi sententiæ astipuletur.

MAGNITUDO, inis. f. [μέγεθος, ὄγκος, μεγαλεῖον] Amplitudo, sublimitas.

Ampla magnitudo. In AMPLUS.
Inaudita. V. INAUDITUS.
Inhabilis magnitudinis navis. V. INHABILIS.
Justa. V. JUSTUS.
Capere magnitudinem. In CAPIO.
Cogere in. V. COGO.
Complere magnitudinem alicujus rei. Plin. lib 16. cap. 7.
Excedere in nimiam magnitudinem. Cels lib. 2. cap. 28.
Implere magnitudinem suam anno. V. IMPLEO.
Acerbitatis & odii magnitudo Cic. pro Deiot. 30.
Æris alieni. Cic. pro Rosc. Amer. 39.
Amoris. Cic. 2. Fam. 7.
Animi. Cic. in Partit. 81. Magnitudinem animi superbia imitatur in animis extollendis. Et 1. Fam. 7. Magnitudinem animi ne infractam cujusquam injuria.
Causarum magnitudo & varietas. Cic. 1. de Orat. 15.
Frigorum. Cic 7. Verr. 23.
Fructuum. Cic 2. contra Rull. 94.
Maris Ægæi. Cic. 3. de Fin. 45.
Mundi. Cic. 1. Off. 154.
Quæstus. Cic. 7. Verr. 23.
Periculi. Cic. pro Quint. 6.
Regionum. Cic. 13. Philip. 5.
Conspicuus magnitudine. In CONSPICIO.

MAGNITAS, ātis. f. [μεγαλότης] pro Magnitudine apud antiquos. Accius apud Non. 2. 583. Neque fit fingi, neque dici potest pro magnitate.

MAXIMITAS, ātis. f. [μεγιστότης] Magnitudo. Lucret. lib. 2. 497.

Ne quædam cogas immani maximitate
Esse supra, quod jam docui non posse probari.

Vox est rara. Usus est Arnobius, lib. 6. p. 204. Porrigere se longius atque in maximitatem producere.

MAGNALIA, ium. n. pl. [τὰ μεγαλεῖα] Res magnæ atque illustres apud Tertull. & Cyprian. V. Borrich. Cogitat. p. 157. Usus est vulgatus interpres Act. 2. 11. Magnalia miraculorum. August. Confess. 13. 27.

MAGNĀRIUS, [μεγαλέμπορος] Negotiator magnarius, apud Apuleium lib. 1. Miles. p. 104. Elm. pro Magno negotiatore ponitur, a negotiorum magnitudine, tanquam clarus in obeundis magnis mercaturis. Vetus Inscr. apud Gruter. 283. 1. CORPVS CORIARIORVM MAGNARIORVM. V. Turneb. Advers. 27. 21.

MAGNĀTES, ium. m. pl. Optimates. Vet. Inscript. quam prodaxit Demster. ad Rosin. Antiq. MANSIONES PALATINORVM SALIORVM A VETERIBVS OB ARMORVM MAGNATIVM CVSTODIAM CONSTITVTAS. LONGANIMITATE NEGLECTAS PECVNIA SVA REPARAVERVNT PONTIFICES VESTAE V V CC PRO MAGISTRO PROTI IACILII LVCILII PRAETEXTATI.

MAJUSCŬLUS, dimin. a Major. tam ad corpus, quam ad ætatem refertur. Plin. lib. 26. cap. 6. Folia sunt majuscula, quam hederæ. De tussilagine seu bechio herba. Ter. Eun. 3. 3. 21. Thais, ego quam sum, majuscula est. i. e. Paulo major ætate.

Pone hic MAJESTAS. H. St. Ita debuit & MAGIS, & MAXIME huc trahi. Sed quid vetat suo loco legi?

MAGNĂNĬMUS, a, um. Adj. [μεγαλόψυχος, εὔψυχος, μεγαλόνους] Qui magno animo est. Cic. 4. Tusc. 61. Constantem enim quendam volumus, sedatum, gravem, humana omnia prementem, illum esse, quem

Digitized by Google

quem magnanimum & fortem virum dicimus. Talis autem nec mærens, nec timens, nec cupiens, nec gestiens esse quisquam potest.
Achilles magnanimus. In ACHILLES.
Duces. Virg. 4. Georg. 4.
Equi. Virg. 3. Æn. 704.
Gentes. Virg. 10. Æn. 139.
Heroes. Virg. 6. Æn. 647.
Leo. Ovid. 3. Trist. 5. 33.
Magnanimus, [μακρόθυμος] Patiens. V. seq. dict.

MAGNANIMITAS, ātis. f. [εὐψυχία, μεγαλοψυχία] Sublimitas, & præstantia animi. Cic. 1. Offic. 152. Nam quum omnis honestas manet a partibus quatuor, quorum una sit cognitionis, altera communitatis, tertia magnanimitatis, &c.
Magnanimitas, quod est subinde in litteris apostolicis μακροθυμία, quod alii vertunt Longanimitatem. Cyprianus in tractatu de Eleemosyna, Hæc hæreant firmiter sensibus nostris, hæc intelligantur plena fide, hæc corde toto diligantur, hæc indesinentium operum magnanimitate redimantur. De præmiis cælestibus homini Christiano promissis. Idem in tractatu de Zelo & livore, Caritas magnanima est, caritas benigna, caritas non zelat: docens scilicet & ostendens eum posse caritatem tenere, quisquis magnanimus & benignus, & a zelo & livore alienus est. Hæc ex Erasmo in Cyprianum.

MAGNIDICUS, a, um. Adj. Plaut. Rud. 2. 6. 31.
Dum tuis ausculto magnidicis mendaciis. Idem Mil. Glor. 3. 3. 48. & Ammian. 23. 6. Persis.

MAGNIFACIO, ĕre. Extollere. Ter. Hec. 2. 2. 18.
Quem ego intellexi illam haud minus, quam seipsum magnifacere. Et Cic 13. Fam. 16. Ejus libertum Apollonium jam cum equidem cum ille viveret, & magnifaciebam & probabam. Al. divise scribunt Magni facere.

MAGNIFICUS, a, um. Adj. [μεγαλοπρεπής, μεγαλεῖος, μεγαλουργός] Qui in magnis pro dignitate sumptum facit, quique circa publicam magnificentiam impensas facit honorificas, veluti in ludis, in rebus diis sacrificatis, in ædificiis, in epulo publico: non autem qui in seipsum sumptuosus est. [Hic Munificum cum Magnifico confundit.] Liv. 2. 10. Inde exercitu victore reducto, ipse cum factis vir magnificus, tum factorum ostentator haud minor, &c. V. Cic. loc. in MAGNIFICENTIA.
Ædes magnificæ. Ovid. 6. Fast. 637.
Apparatus. h. e. Sumptuosus & lautus, vel potius Immodicus. Cic. 1. Offic. 25.
Cœna. Cic. 9. Fam. 16.
Defensio magnifica & præclara. Cic. 7. Verr. 1.
Domus. Plin. lib. 17. cap. 1.
Genus dicendi. Cic. 2. de Orat. 89.
Ludi. Cic. 3. Q. frat. 8.
Ornatus. Cic. 3. Verr. 58.
Splendor. Lucret. lib. 4. 1023.
Succus in usu, medicamentisque. Plin. lib. 19. cap. 3.
Triumphi. Ovid. 1. Amor. 2. 28.
Verba. Ter. Eun. 4. 6. 3.
Usque adeo ego illius ferre possum ineptias, & magnifica verba. I. e. Jactantiæ & ostentationis plena.
Urbes. Ovid. 2. de Pont. 10. 21.
Magnificum abunde est voluisse. Plin. in Præf.
Dicere aliquid magnificum. Tibul. lib. 1. 5. 6.
Magnificus, nonnunquam in malum partem sumitur. Unde illud Cornelii Nepotis de Attico in ejus vita cap. 13. Quod elegans fuerit, non magnificus: splendidus, non sumptuosus. Ter. Heaut. 2. 1. 15.
Mea est potens, procax, magnifica, sumptuosa, nobilis.
Magnificissima dicebant antiqui pro Magnificentissima. Ea enim vera Magnificens dici non potest, unde Magnificentissima videtur deduci. Fest.
Magnificentior. Cic. 2. de Fin. 113. Ad altiora quædam & magnificentiora, mihi crede, Torquate, nati sumus.
Magnificentissimum Senatusconsultum. h. e. Amplissimum & nobilissimum. Cic. 1. de Divin. 59.
Magnificentissima ædilitas. Cic. 2. Off. 57.

MAGNIFICE, Adv. [μεγαλοπρεπῶς, μεγαλείως, μεγαλωστί] Laute, honorifice. Ter Heaut. 3. 2. 45.
Ex æs ego te (si usus veniat) magnifice, Chreme,
Tractare possim.
Magnifice aliquem accipere, Honorifice. Plaut. Pseud. 1. 2. 4.
Compellare aliquem. Plaut. Pseud. 2. 4. 11.
Dicere, Laudabiliter, cum excellentia quadam. Ter. Adelph. 2. 3. 4.
Efferre se, Multum, mirum in modum. Ter. Heaut. 4. 3. 31.
Habitare. Cic. pro Domo 115.
Incedere. Liv. 2. 6. Ipse en ille, nostris decoratus insignibus, magnifice incedit.
Ire advorsum. Plaut. Cas. 3. 6. 4.
Loqui. Cic. ad Brut. 16. Juvat magnifice loqui, & certe decet apud ignorantes.
Loqui magna magnifice. Tibul. lib. 2. 6. 11.
Vivere. Cic. 1. Offic. 92. Hæc præscripta servantem licet graviter, magnifice, animoseque vivere, atque etiam simpliciter, fideliter, & vitæ hominum amice.
Magnifice utilis. Plin. lib. 23. cap. 7.
Magnificius, Cato pro Magnificentius dixit: & non frustra. Nam positivus ejus Magnifice est. Festus.

MAGNIFICENTER, Aliud Adv. Vitruv. 6. 11. Cum magnificenter opus perfectum adspicietur. Et 1. 6. Oppidum magnificenter ædificatum.

MAGNIFICENTIA, æ. f. [μεγαλοπρέπεια, μεγαλειότης, μεγαλουργία] Est (inquit Cic. 2. de Invent. 167.) Rerum magnarum & excelsarum, cum animi ampla quadam & splendida propositione, agitatio atque administratio. Ter. Phorm. 5. 8. 37.
I hinc in malam rem cum istac magnificentia. Cic. pro Muren. 30. Noli ludorum hujus elegantiam, & scenæ magnificentiam valde contemnere.
Adhibere magnificentiam. In ADHIBEO.
Abstruere aliquid magnificentia. In ABSTRUO.
Magnificentia verborum. h. e. Apparatus. Cic. de Amicit. 21. Ne metiamur eam, ut quidam docti, verborum magnificentia.
Magnificentia & Despicientia rerum humanarum. Cic. 1. Offic. 72. Capessentibus autem Remp. nihilo minus, quam Philosophis, haud scio an magis etiam, & magnificentia, & despicientia adhibenda sit rerum humanarum.

MAGNIFICO, [μεγαλοπρεπέω, μεγαλύνω] āre. Extollere, exaltare. Plin. lib. 17. cap. 9. M. Varr. principatum dat turdorum fimo ex aviariis. Quod etiam pabulo boum suumque magnificat: neque alio cibo celerius pinguescere asseverat. Plaut. Men. 2. 3. 19.
— quia pol te unum ex omnibus
Venus voluit me magnificare: atque id haud immerito tuo.

MAGNIFICATIO, ōnis. f. Macrob. Saturn. 5. 13. Personarum varia magnificatio.

MAGNILOQUUS, a, um. Adj. [μεγαλορρήμων, κομπορρήμων] Qui magna loquitur. Martial. lib. 2. 43.
Candide, κοινὰ φίλων hæc sunt tua, Candide, πάντα,
Quæ tu magniloquus nocte dieque sonas.
Homerus magniloquus. Stat. 5. Silv. 3. 62.
Flatus magniloqui. Stat. 3. Theb. 192.
Ore magniloquo tumidus. Ovid. 8. Met. 396.

MAGNILOQUENTIA, æ. f. [μεγαλορρημοσύνη] Cic. in Orat. 191. Quod ille dactylicus numerus hexametrorum magniloquentiæ sit accommodatior.
Homeri magniloquentia. Cic. 13. Fam. 15.
Rhodiorum legati magniloquentiam vix Curia ante ceperat. Liv. 44. 15. pr.

MAGNIPENDO, [περὶ πολλοῦ ποιέομαι] ĕre. In magna æstimatione habere. Plaut. Pseud. 1. 2. 85.
— sed, scio, tu oleum haud magnipendis, vino te
Devincis. Ter. Adel. 5. 4. 25.
Ego quoque a meis me amari, & magnipendi postulo. Hoc quoque alias divise scribitur, Magni pendere.

MAGNOPERE, Adv. [λίαν, μεγάλως] Valde, vehementer. Ter. Heaut. 4. 1. 13.
Meministine me esse gravidam, & mihi te magnopere interminatum,
Si puellam parerem, nolle tolli?
Magnopere labi. Lucret. lib. 2. 176.
— sed in omnibus rebus
Magnopere, a vera lapsi ratione videntur.
Magno opere, separatim etiam aliquando legas. Cic. 13. Fam. 34. magnoque opere abs te peto, uti &c.
Magnopere censeo tibi Romam properandum. h. e. Operæ pretium esse. Cic. 15. Fam. 14. Ego ceterarum rerum causa tibi Romam magnopere properandum censeo.
Nemo magnopere eminebat in novo populo. Liv. 1. 17. pr.
Magnopere providendum. Cic. pro Font. Et 4. Verr. 28. Qua de re, Judices, vobis magnopere providendum est.
Magnopere nil facere. Cic. 7. Verr. 103. Quid, inquam, magnopere potuit Cleomenes facere, istius avaritia navibus exinanitis?
Non magnopere laboro; quod volgo dicunt, *Non multum curo*. Cic. pro Rosc. Com. 43. Et quorsum recidat responsum tuum non magnopere laboro.
Non magnopere miror. Cic. 4. Acad.
Non magnopere quærere. Cic. 6. Verr. 1. Genus ipsum prius agnoscite, judices, deinde fortasse non magnopere quæretis, quo nomine appellandum putetis.
Nihil dicendum magnopere videtur. Cic. pro Rosc. Amer. 124. Tametsi ita res se habet, at mihi in communem causam sectorum dicendum nihil magnopere videatur.
Non magnopere visas Phœnix in toto orbe. Plin. lib. 10. cap. 2.

MAXIMOPERE, [σφοδρότατα] superlativi gradus adverbium, Idem quod Vehementissime. Cic. 3. Fam. 2. A te maximopere pro nostra summa conjunctione, tuaque singulari humanitate, etiam atque etiam quæso & peto, ut quibuscunque, &c.
Maximo opere, divise. Ter. Eun. 3. 3. 26.
— Thais maximo
Te orabat opere, ut cras redires.

MAGNUS PORTUS, [Πόρτος μέγας] apud Ptolem. lib. 2. cap. 3. Britanniæ locus. Vulgo *Portsmouth*, vel Portus Hamonis, ubi civitas *Southampton*.

MAGO, ōnis. [Μάγων] Magones plures fuerunt duces Carthaginiensium. ut, Mago Machæi successor, qui militari disciplina ordinata, conditi Pœnorum imperii gloriam reportavit. de quo Justin. l. 19. pr.
Mago alter fuit, Annibalis frater, qui causa victoriæ apud Trebiam fuit, teste Liv. 21. 54. & 55. sed apud Locros a Manlio clausus, ab Annibale liberatus est. Liv. lib. 30. 19. scribit Magonem Annibalis fratrem in agro Insubrium vulneratum, cum in Africam per legatos revocatus navigaret, apud Corsicam obiisse.
Mago alius ex gente Barcina propinquus Annibalis, a T. Manlio Prætore in Sardinia capitur. Liv. 23. 41.
Mago alius a Scipione capitur apud Carthaginem in Hispania, Romamque per Lælium mittitur. Liv. 26. 46. & 27. 53.
Mago item quidam fuit Afer, qui de re rustica scripsit, de quo Columel. lib. 1. cap. 1. sic ait; Verum tamen Carthaginensem Magonem rusticationis parentem veneremur. Nam hujus octo & viginti memorabilia illa volumina ex Senatusconsulto in Latinum sermonem conversa sunt. Hujus Magonis meminit & Servius, quem Virgilium in Georgicis scribit imitatum. Meminit & hujus Varr. 1. de R. R. cap. 1. & Plin. lib. 17. cap. 10. & lib. 18. cap. 5.
Mago denique Oppidum est in minoribus Balearibus, ut scribit Pomponius in fine lib. 2. Hodie *Port Mahon*, una cum tota insula ditionis Anglicanæ.

MAGOG, [Μαγώγ] Nomen viri, filii Japhet, proprium; a quo (ut ait Josephus, lib. 1.) Magogæ dicti sunt, qui a Græcis Scythæ.

MAGUDARIS, sive **MAGYDARIS**, [μαγύδαρις] Priscian. lib. 7. cap. de accusativo extr. Magudaris, inquit, significat frugis. id est caulis genus, qui nascitur ex ea parte, cujus radix silphii avellitur; vel, ut alii volunt, siliginem. Hactenus Priscian. Hanc, caulem laserpicii quidam existimant. Plaut. Rud. 3. 2. 19. Seu tibi confidis fore multam magudarim. Columel. lib. 6. cap. 17. V. LASER. & Salmas. ad Plaut.

MAGUS, i. m. [μάγος] dictio Persica, qua apud eos Sapiens significatur, eos enim Persæ Magos vocant, quos Græci Philosophos, Latini

Sapientes, Galli Druydæ, Ægyptii Prophetas, sive Sacerdotes. Cic. 2. de Legib. 26. Patrum delubra esse in urbibus censeo; nec sequor magos Persarum, quibus auctoribus Xerxes inflammasse templa Græciæ dicitur. Sapientum & doctorum genus magorum habebatur in Persis. Cic. 1. de Divin. 46.
Artes magorum. Ovid. 7. Met. 195.
Portenta magorum. Cic. 1. de Nat. Deor. 43.

MĂGA, æ. f. Augustin. de Civ. Dei 18. 17. Maga famosissima Circe. Ovid. adjective dixit, 1. Amor. 8. 5.
Illa magas artes Ææaque carmina novit.

MAGĪA, æ. f. [μαγεία] duplex est. Altera infamis, ac immundorum spirituum commerciis inauspicata. Altera non fere aliud est, quam naturalis philosophiæ apex. Priorem illam Græci γοητείαν vocant, incantationibus & carminibus nefariæ curiositatis arte compositis concinnatam, cujus studiosos vulgo damnabiles & maleficos appellant. De qua concinnantur libri, quos improbatæ lectionis appellat Jureconsultus Ulpian. protinusque esse corrumpendos statuit. Quæ vero proprie magia nuncupatur, perfecta creditur & summa scientiæ potestas: quando Persarum lingua est Magos non fere alius, quam Divinorum interpres & cultor. Hæc & multo plura Cæl. lib. 9. cap. 23.

MAGĬCUS, a, um. Adj. [μαγικός] Quod ad magum vel magiam pertinet; ut, Magica ars. Plin. lib. 11. cap. 37. Quem vide lib. 30. cap. 1. & 2.
Artes magicæ. Virg. 4. Æn. 493.
Auxilia. Tibul. 1. 8. 5.
Carmen. Cic. 1. de Orat. 245. In magico carmine scriptum videretur. Al. melius Magistri carmine.
Linguæ magicæ potentia. Ovid. 7. Met. 330.
Os. Ovid. 14. Met. 58.
Portenta. Plin. lib. 25. cap. 3.
Ritu lustrari. Ovid. 10. Met. 398.
Sacra. Virg. 8. Ecl. 66.
Soni. Ovid. 2. de Arte Am. 102.
Terrores. Hor. 2. Epist. 2. 208.

MAGĬCE, es. f. [μαγική] Ars ipsa incantandi, quam quidam Magiam vocant. Plin. lib. 30. cap. 1. Si non expers, sedes ejus, tum Thrace magices fuisset.

MAGUDARIS, V. MAGUDARIS.

M A I

MĀJA, [Μαῖα] Atlantis filia, ex qua Jupiter Mercurium suscepit. Virg. 8. Æn. 138.
Almæ filius Maiæ, Mercurius. Hor. 1. Carm. 2. 43.
Genitus Maia, Mercurius. Virg. 1. Æn. 301.
Natus Maia, Mercurius. Hor. 2. Serm. 6. 5.
Maia, pro stella una ex Pleiadibus. Virg. 1. Georg. 225.
Est & dea, Fauni filia, cui in mellario vase non mel, sed vinum sacrificabant. V. Macrob. 1. Sat. 12.
Significat Græcis [μαῖα] & Obstetricem, ut auctor est Suidas in Socratis vita.
Maia item Græcis, patris matrisque matrem significat, qua voce, ut patria passim utuntur Patavini, pro amita.
Est etiam ἀντιφώνησις ἀπὸ νεωτέρων πρὸς πρεσβυτέρους, i. e. honesta adversus ætatem grandiorum alloqoutio. Hesych.
Apud Aristot. quoque lib. 4. cap. 2. pr. de Hist. Animal. Cancrorum maximi dicuntur μαῖαι, hoc est maiæ; ut Theod. etiam placet. V. Plin. l. 9. c. 32. [Si Græcum nomen est μαῖα, Latine Maia scribendum, aut Græce μαῖα.

MĀJĀLIS, is. m. [τομίας χοῖρος] Majales, porci castrati dicti sunt antiquis. Varr. 2. de R. R. cap. 4. Castrantur verres commodissime anniculi, utique ne minores quam semestres, quo facto nomen mutant atque a verribus dicuntur majales. Eleganter Titin. apud Non. 2. 330. Ne ego majalis fiam: pro, Ne ego castrer. V. Turneb. Advers. 21. 15. & 29. 3. Apud Ciceronem in Pisonem, Consulem ego tum requirebam: consulem, inquam: non illum quidem, quem in hoc majali invenire non possem. Quæ lectio probatur ex Isidoro. Sed vulgo Animali, præterquam in poster. editionibus. H. St. V. Isidor. lib. 2. cap. 31. Hotoman. lib. 8. observ. cap. 7. Cic. locus exstat in ed. Verburg. 19.

MAJESTAS, ātis. f. [μεγαλειότης] a Magnitudine dicta est, auctore Festo: est autem Decus, amplitudo & dignitas, vel populi, vel Senatus, vel magistratus, vel principis, aut imperatoris, aut privati cujusdam magni viri; aut alterius etiam inanimatæ rei. Hor. 2. Epist. 1. 258. ad Augustum,

— sed neque parvum
Carmen majestas recipit tua.

Majestas male exponitur a Suetonio. H. St. Vallam locum Tranquilli indicasset, non enim quem potissimum intelligi velit assequi facile licet.
Majestatem lepide fingunt poetæ, Honoris & Reverentiæ filiam esse. V. Ovid. 5. Fast. 25.
Majestas, populi dicebatur: Auctoritas autem, Senatus. Populus enim sciscere solebat & jubere; Senatus censere, & auctor esse. Cic. 3. Philipp. 13. Tantus autem est consensus municipiorum, coloniarumque provinciæ Galliæ, ut omnes ad auctoritatem hujus ordinis, majestatemque Populi Rom. defendendam conspirasse videantur. Sed legitur & Majestas Senatus sæpe, ut apud Plin. 8. Epist. 6. ad Montanum, Erat enim contra majestatem Senatus, &c. Liv. 22. 3. Consul ferox ab consulatu priore, & non modo legum ac patrum majestatis, sed ne Deorum quidem satis metuens.
Divinæ solertiæ majestas. Cic. 4. Acad. 120. Negatis hæc tam polite, tamque subtiliter effici potuisse sine divina aliqua solertia, cujus quidem vos majestatem deducitis usque ad apium, formicarumque perfectionem.
Loci alicujus majestas, h. e. Præstantia & excellentia. Liv. 1. 53. Concepit animo eam amplitudinem Jovis templi, quæ digna Deum hominumque rege, quæ Romano imperio, quæ ipsius etiam loci majestate esset. Eandem cap. 38. extr. Amplitudinem loci dixerat.
Majestas in oratione, h. e. Gravitas. Cic. de Amicit. 96.
Afferre orationi majestatem aliquam. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Nominis majestas, h. e. Magnitudo & dignitas. Martial. in præf. lib. 8. Cum pars libri & major & melior ad majestatem sacri nominis tui allegata sit.

Imperii. Hor. 4. Carm. 15. 15.
Rectoris. Sil. lib. 15. 417.
Viri. Livius libro 34. in principio orationis M. Porcii Catonis. Si in sua quisque nostrum matre familiæ, Quirites, jus & majestatem viri retinere instituisset. H. St.
Aeris. Claud. in Cons. Prob. & Olyb. 126.

— & inhorruit aeri
Majestate nemus.

Regia. Claud. de Nupt. Honor. 198.
Sancta. Ovid. 3. de Arte Am. 407.
Verenda. Ovid. 4. Met. 539.
Conservare majestatem, idem significat quod Retinere majestatem. Cic. pro Rabir. 20. Fit Senatusconf. ut C. Marius, L. Valerius Consules, adhiberent Trib. pleb. & Prætores, quos eis videretur: operamque darent, ut imperium Populi Romani, majestasque conservaretur. Idem pro Corn. Balb. 36. de Gaditanorum fœdere loquens, Adjunctum illud etiam est, quod non est in omnibus fœderibus: Majestatem Populi Rom. comiter conservent, &c. h. e. Obsequium, observantiamque, liberis non indignam nec indecoram, Imperio Romano, populoque benigne adhibeant: & ut comiter obsequiosum se ille populus Populo Romano præbeat: curetque ut imperium semper penes Romanos sit. Ex Budæo.
Constituere majestatem, significat Lapsam aut labentem confirmare dignitatis venerationem, atque amplitudinis existimationem, ut in illo loco concionis Sallustianæ, in Bell. Jugurth. in C. Memmii oratione cap. 31. 17. Majores vestri parandi juris, & majestatis constituendæ gratia, per secessionem armati bis Aventinum montem occupavere. Budæus.
Prætoris majestas contempta. Paul. in l. Si famil. D. de jurisdict. omnium judic.
Imminuere, & Minuere. Cic. 2. de Orat. 164. Si majestas est amplitudo ac dignitas civitatis, is eam minuit, qui exercitum hostibus Populi Romani tradidit. Ibid. 107. Mihi ipsi cum Sulpicio fuit in Norbani causa summa contentio. Pleraque enim de iis quæ ab isto objiciebantur, quum confiterer, tamen ab illo majestatem imminutam negabam. Quod Cicero Minuere majestatem vocat, ætas sequens Lædere appellavit. Ex Budæo. V. Crimen majestatis p. p.
Retinere, id est quod nunc vulgus *Servare auctoritatem* vocat. Cic. in Orat. 102. Jus omne retinendæ majestatis Rabirii causa continebatur. Ergo in omni genere amplificationis exarsimus. Budæus.
Solvere. Liv. lib. 22. 42. extr. Hostem opportunus adventus Consules imperii potentes fecit, quum ambitio alterius suam primum apud eos prava indulgentia majestatem solvisset. Budæus.
Venerari majestatem naturæ deorum. Quintil. lib. 3. cap. 7. Verum in deis, generaliter primum majestatem ipsius eorum naturæ venerabimur.
Crimen majestatis, subaudito Læsæ. Sueton. in Claud. Cæs. cap. 16. Notavit & quendam, quod comes regis in provincia fuisset: referens, majorum temporibus Rabirio Postumo, Ptolemæum Alexandriam crediti servandi causa secuto, crimen majestatis apud judices motum. Ex quibus verbis apparet, Majestatem Populi Romani læsam majores ob id existimasse, quod civis Romanus assectam se regi & comitem præbere non dubitasset contra morem majorum, ut creditam pecuniam reciperet. Bud. Paul. Manutius de legib. Romanis, Crimen hoc esse maximum nemo nescit: interdum tamen capitale non fuit. Nam Claudiæ Vestalis, Appii Cæci filiæ, C. Fund. & T. Sempr. Ædiles pleb. quod populo Romano calamitatem esset imprecata, multam dixerunt æris gravis XXV. millia. quæ capitalis pœna non fuit, judicium autem illud Majestatis nomine notatum, Suet. in Tiber. pr. significat. Et majestas quidem multis modis lædebatur, his fere: ubi quid in populum suum, suamve Remp. aut in magistratus, personamve principis commissum est. In populum, ut si quis exercitum hostibus tradidit: si exercitum sollicitavit, delectumve injussu populi aut Senatus habuit: si quis exercitum extra suam provinciam injussu populi duxit, aut ipse, relicto exercitu, provinciæ finibus excessit: si quis Remp. sua culpa male gessit: si stationem deseruit: si contra libertatem consilia iniit; si seditionem, aut bellum excitavit; si publicum hostem domi privatus habuit; si jus civitatis, aut magistratus imminuit; si præter dignitatem populi Rom. Regio in comitatu fuit; si contra bonum publicum loquutus est; quod majestatis quidem crimen, non tamen capitale fuit, ut exemplo docuimus; præterea si quis ad hostem transiit, aliudve quid cum iis adversus Remp. pactus est. Hæc in populum læsæ majestatis crimina. In magistratum autem, vel in principis personam, si quis vim omnino ullam attulit; si Tribuno pl. intercedenti non paruit, aut ab eo concionem avocavit, eumve privati loco habuit, ut puta, si occurrenti in via non cessit; si concilium plebis disturbavit. Et hujus generis alia, quæ facile possumus intelligere ex ea definitione, quæ prodita litteris est: Majestatem is minuit, qui ea tollit, ex quibus amplitudo civitatis constat. Hoc de crimine leges nominantur hæ, primum illa XII Tab. de qua Polyb. lib. 5. ut, qui hostem concitasset, vel civem hosti tradidisset, capitis pœnas daret; deinde, tribuniciæ, Appuleia, Varia; consulares, Cornelia, Julia, Antonia: Appuleiam tulit, opinor, L. Appuleius Saturninus tribunus pl. quem postea cum C. Servilio Glaucia prætore C. Marius VI consul S. C. interfecit. Variam tulit Q. Varius Sucronensis tribunus plebis qui Philippo & Cæsare Coss. in locum M. Livii Drusi interfecti tribunus pleb. creatus est. Hujus legis hæc sententia fuit, ut quæreretur de iis quorum ope, aut consilio bellum Italicum esset concitatum. Quo crimine cum essent multi condemnati, & ad plures præterea, quos damnari necesse esset, ea culpa pertinere videretur; fecit sapienter Senatus, qui decreverit ne, dum tumultus Italicus esset, judicium ullum lege Varia fieret. Secuta est Cornelia, L. Sullæ dictatoris; inde Julia, C. Cæs. in primo, ut opinor, lata consulatu, aut post victum in Pharsalia Pomp. nam consul iterum, bello Pompeii, aut Alexandrino impeditus, abfuit. Hæc lex damnatis aqua & igni interdicebat. Postremo Antonia, M. Antonii consulis, qui III vir postea fuit, quæ damnatis de majestate provocationem ad populum dabat, quod antea in uno perduellione, omnium de majestate criminum gravissimo, licebat. In causa majestatis & proditionis, impunitatem indici datam Pedianus ait (in Divinat. 34.) in causis repetunda.

petundarum negat. Nulla vero prorsus in causa Senatorib. licuisse indicium proferri, ne videlicet summi dignitas ordinis minueretur.
Actio majestatis. scil. Criminis. Quintil. 5. 10.
Accersere majestatis. In ACCERSO, vel ARCESSO.
Damnatus majestatis. In DAMNO.
MAJORES, In MAGNUS.
MAJORINA, æ. f. Species olivæ. Plin. 15. 3. In Theod. Cod. l. 9. t. 21. & 23. Adj. Majorina pecunia dicitur.
MAJUMA, æ. f. Ludi genus apud Romanos. Theod. Cod. l. 15. t. 6. Placuit ut Majumæ lætitia provincialibus redderetur. & Jac. Gothofr. ad l. c. Cod. Dilherr. T. 2. Disp. p. 81. & Chok. Fac. Hist Cont. 1. 56. fol. 111.
MĀJUS, [μαῖος, μουνυχιών] Mensis a majoribus dictus est, quia (inquit Macrob. Saturn. lib. 1. cap. 12) Majoribus consecratus erat, quorum consilio Respub. gerebatur. Tertius, a Majoribus, Majus. Varr. de L. L. lib. 5. 4. De mensibus loquens. Ovid. 5. Fast. 73.
Hinc sua majores tribuere vocabula Majo. Sunt qui Majum a Majestate dea denominatum velint, quod flamen Vulcanalis Calendis Majis huic deæ rem divinam facit. Alii a Maja Mercurii matre, propterea hoc mense mercatores omnes Majæ pariter & Mercurio sacrificare soliti erant. V. Macrob. 1. Sat. 12.
Mensis Majus. Cic. 2. Philip. 7.
MAJUSCULUS, V. MAGNUS.

M A L

MĀLA, æ. f. [μῆλον, παρειά, σιαγών] Facies pars est, dicta, quod rotunda, mali speciem præ se ferat. Plin. lib. 11. cap. 37. Infra oculos malæ, homini tantum, quas prisci genas vocabant, XII Tabularum interdicto radi a feminis eas vetantes. Pudoris hæc sedes: ibi maxime ostenditur rubor. Cic. in Orat. 153. Malam a Maxillis per contractionem sive decurtationem dici ait, quum inquit, Quinetiam verba sæpe contrahuntur, non usus causa, sed aurium. Quomodo enim vester Axilla Ala (Al. Ahala) factus est, nisi fuga litteræ vastioris? quam litteram etiam a Maxillis, & Taxillis, & Vexillo, & Paxillo, consuetudo elegans Latini sermonis evellit h. e. Ut littera illa vastior x, quæ vim duarum consonantium habet, & sonum quendam agrestem, fugeretur. [At Priscianus ab Ala diminutivum facit Axilla, & sic cetera. V. AXILLA & MAXILLA.
Pars utraque malarum. Lucret. lib. 1. 89.
Audaces. Virg. 7. Æn. 114.
Distutæ. Pers. 3. Sat. 59.
Horribilis mala leonis. Hor. 2. Carm. 19. 24.
Crepitant duro sub vulnere. Virg. 5. Æn. 435.
Flavescere malæ dicuntur, quum primum barbæ lanugo crescere occipit. Ovid. 6. Met. 718.
Absumere mensas ambesas malis. Virg. 3. Æn. 257.
Mandare malis. Citatur versiculus antiqui poetæ a Cicerone, ex Atreo fabula, lib. 3. de Orat. 215.
Impius hortatur me frater, ut meos malis miser
Mandem natos. Sic enim rectius legitur; nam Mandare malis, est Malis committere & comesse; ut apud Lucret. 2. 637.
Ne Saturnus eum malis mandaret adeptus. Est igitur vetus loquendi formula, quam & mensura versus postulat, ut Turneb. & Lambin. eruditissimi viri annotarunt. Ceterum vulgo legitur, Manderem, &c.
Signarat teneras dubia lanugine malas. Ovid. 13. Met. 754.
Juventas molli vestit lanugine malas. Lucret. lib. 5. 887.
MALABATHRUM, V. MALOBATHRUM.
MALACA, Bæticæ Hispaniæ oppidum, ut scribit Pompon. lib. 2. cap. 7. Nomen retinet, teste Olivar.
MĂLĂCHE, es. f. [μαλάχη] Malvæ species. Plin. lib. 20. cap. 21. Columel. 10. 247.
MĂLAOREA, quam alio nomine Maldacon vocant, arbor est in Bactriana regione, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici, gummi genus asfodans, quod Bdellium vocant. Plin. lib. 12. cap. 9.
MĂLĂCION, [μαλάκιον] Genus quoddam ornamenti muliebris, Polluci lib. 7. cap. 22. Idem quoque lib. 5. cap. 16. inter colli ornamenta numerat. Hujus meminit Nævius poeta apud Non. Marcell. [ubi tandem?
MĂLĂCUS, a, um. Adj. [μαλακός] Mollis. Plaut. Bacch. 2. 3. 121.
Hic nostra agetur ætas in malacum modum. i. e. Molliter. Idem Truc. 2. 7. 49. Mœchum malacum amas. Sic Mil. 3. 1. 94.
—eme, mi vir, lanam, unde tibi pallium
Malacum, & calidum, conficiantur tunicæ mihi hibernæ bonæ,
Ne algeam hac hieme.
In malaco sanum. Quintil. lib. 8. cap. 2. His verbis non aliud significari putant, quam in carnis mollitie & raritate summam intelligi mentis sanitatem, id est prudentiam & perspicaciam. V. Cæl. lib. 6. cap. 1.
MĂLĂCIA, æ. f. [μαλακία] Tranquillitas, quum maris fluctus omnino quiescunt & languent, neque ulla aura commoventur. Cæs. 3. Bell. Gall. 15. Ac conversis in eam partem navibus, quo ventus ferebat, tanta subito malacia ac tranquillitas exstitit, ut se loco movere non possent.
In otio inconcusso jacere, non est tranquillitas, malacia est. Seneca Epist. LXVII. extr. H. St.
Malacia, est in gravidis ille Languor & mollities dissoluti & cuncta fastidientis stomachi. Plin. lib. 23. cap. 6. Malicorium expetitur gravidarum malaciæ, quoniam gustatu moveat infantem. Sic lib. 28. cap. 7. Malacia stomachi.
MALACIA, Civitas, quam Philoctetes, quum ob Paridis necem in morbum femineum incidisset, eoque nomine erubesceret, deserta patria condidit, & ex re Malaciam dixit. V. Cæl. lib. 6. cap. 1.
MĂLĂCISSO, [μαλακίζω] āre. Mollire, subigere. Plaut. Bacch. 3. 1. 40.
Ah, nimium ferus es. P. mihi sum. B. malacissandus es.
Crotalizo, crotalisso, Malacizo, malacisso. in fragment. Cornuti de Orthographia apud Cassiodorum. Ep. 17. H. St. Exstant de Orthogr. cap. 1. extr.
MĂLĂCOSTRĂCHA, [μαλακόστρακα] Græci vocant, Quod mollem habet testam: unde Malacostracos pisces vocamus, qui testam quidam habent, sed tamen molliorem, ut in cancrorum genere est videre. Pisces enim omnes aut squamis teguntur, ut mugil, & cyprinus: aut molli cute, quos μαλακοδέρματα vocant Græci, ut polypus & sepia: aut testis durioribus, qui ὀστρακόδερμα a Græcis appellantur, quales sunt ostreæ,

purpuræ, & buccinæ: aut molliore testa, quos μαλακοστράκους jam diximus appellari.
MALACTICUS, V. MALASSO.
MALAGĪNUM, i. n. Emplastrum quod sine igne conficitur. Plin. [Nisi error est.
MALAGMA, V. MALASSO.
MALASSO, āre. [μαλάσσω, μαλάττω] Mollio, subigo, maturo. unde Commalasso, quod est Mitigo, maturefacio. q. V.
MĀLAXO, āre. Idem quod Malasso. Laber. apud Gell. 16. 7. Malas malaxavi. Hinc
MALAXĀTIO, ōnis. f. apud Theod. Priscian. 1. 28.
MĀLAGMA, ătis. n. [μάλαγμα] Fomentum, ad rem duram emolliendam superpositum. Malagmata enim contusa, & super curam imposita, abunde mollificant. a μαλάττω, mollio. his molliuntur apostemata, & matura fiunt. Columel. lib. 6. 17. 5. Cuminum conteritur, eique adjicitur exiguum picis liquidæ & axungiæ, ut lentorem malagmatis habeat. Plin. lib. 22. cap. 24. Non fecit cerata, malagmata, emplastra, &c.
Expeditum malagma. Cels. lib. 5. cap. 14.
MĂLACTĬCUS, a, um. [μαλακτικός] Adj. Vim habens molliendi. Priscian. de Diæt. cap. 15.
MALCE, es. [μάλκη] Cæl. lib. 25. cap. 5. In frigoris autem ratione sciendum, in lingua conceptum frigus, sed & in pedibus quandoque & manibus, nuncupari malcen; quanquam eo nomine intelligere Demetrius maluerit, ex frigoris vi solutionem mortam. Malcion certe dici novimus debile ac frigidum; unde in historia legimus haustum ab Mithridate pharmacum imbecille, ac malcion, quod serius vim ostendit. Sunt qui Malcen, pro Narca accipiant, id est torpedine. Oranino est Malce, Mollities ex rigore, ac motus difficultas.
MALCHUS, [μάλχος] Historicus, scripsit historiam a Constantino usque ad Athanasium. Suid.
MALDĂCON, [μάλδακον Diosc.] Gummi genus ex bdellio arbore. Plin. 12. 9.
MALE, Adv. V. MALUS, adj.
MĀLEA, penultima interdum brevi, interdum producta, [μάλεα & μαλέα] Promontorium est Laconicæ provinciæ, quod, teste Servio, per quinquaginta milliaria in mare protenditur, ubi unda adeo sæva est, ut persequi navigantes appareat. Virg. 5. Æn. 193.
Ionioque mari, Maleæque sequacibus undis. i. e. Persecutricibus. Lucan. lib. 6. 58.
Et ratibus longe flexus donare Maleæ. Nomen a Maleo Argivorum rege inditum est; & loci periculo locus adagio datus, Maleam legens, quæ sunt domi obliviscere; quo in omni præsente periculo significando utimur. Plutarch. certe in vita Arati Maleam ventis æstibusque atrocem esse testis est. Malea nunc vocatur *Le Cap sa nct Ange*. Olivarius in Melam dicit Maleam nunc vocari *Malvasiam*, & Maleum promontorium *Cabo de Malvesia*.
Curva Malea. Ovid. 2. Amor. 16. 24.
Raucæ circutatonat ira Maleæ. Stat. 7. Theb. 16.
Sæva. Propert. lib. 3. 19. 8.
Spumantis Maleæ formidatum caput. Stat. 2. Theb. 33. Nautæ etiam hodie vocant *Capo Melio*.
MALEUS, a, um. Adj. a Malea. ut, Jugum Maleum. Flor. 2. 9. 4. Sinus Maleus. Idem 3. 6. 3.
MALEDICO, MALEDICTUM, MALEFACIO. V. MALUS adj.
MALEVENTUM, Campaniæ urbs dicta quondam, quam deinde, boni ominis causa Beneventum appellarunt. V. Plin. lib. 3. cap. 10. conf. BENEVENTUM.
MALEVOLENTIA, V. MALUS adj.
MALEUS, ut refert Plin. lib. 2. cap. 73. In Indiæ gente Oretum mons est, juxta quem umbræ æstate in Austrum, hieme in Septentrionem jaciuntur. Maleus Adj. V. in MALEA.
MALIĂCA, [μαλίακα] Hispaniæ Tarraconensis urbs, Ptolem. lib. 2. cap. 6. Vulgo *Malgrado*.
MĀLĬCŎRIUM, i. n. [σίδιον] Putamen mali granati, inquit Hermolaus. Plin. lib. 24. cap. 11. Cujus aridis foliis, ut malicorio, coria perficiuntur. Idem lib. 23. cap. 6. Vulgus coria maxime perficere illo novit, ob id malicorium appellant medici. De malo Punico. Forsassis divise scribendum Mali corium.
MALIEA, Urbs Thessaliæ; e qua populi Malienses, & mare vicinum Maliacum. V. Strabonem, lib. 13.
MALIGNE, MALIGNUS. V. MALUS adj.
MALIMNUS, [μαλιμνός] Siciliæ mons Theocrito Eidyll. 3. 23. dictus quod malis, hoc est pomis sit refertus. [Immo Ostium lacus ad Crotonem, ut indicat Scholiastes.
MALISTUS, a, um. Adj. a Græco μάλιστα, maximus. Petron. cap. 57 extr. Domino satisfacerem, homini malisto & dignitoso. Sed lectio dubia est. MSS. Malisto. V. not. [Forte Molesto legendum. Difficilem nimirum dominum intelligit, morosumque.
MALITIA, V. MALUS adj.
MALLEUS, i. m. [σφῦρα, ῥαιστήρ] Fabrile instrumentum; dictum quod res duras molliat, quasi molliens. Plaut. Men. 2. 3. 52.
Perii misera! quam tu nunc mihi navem narras? MEN. ligneam,
Sæpe tritam, sæpe fixam, sæpe excussam malleo. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 22. Corbes, fiscinæ, tribula, mallei, & rastelli.
MALLEO, āre. Malleo ferire. unde
MALLEĀTUS, a, um. Partic. [σφυρωτός] Quod malleo cusum est. Ulpian. in l. Librorum appellatione. D. de Leg. tertio, Sed perscripti libri nondum malleati, vel ornati continebuntur. Columel. lib. 12. cap. 19. Isque qui præerit huic decoquendo, cola juncea vel spartea, ex crudo, id est non malleato, sparto præparata habeat.
MALLEĀTOR, ōris. m. [σφυρωτής] Martial. lib. 12. 57.
Illinc paludis malleator Hispanæ
Tritum nitenti fuste verberat saxum.
MALLEŎLUS, i. m. dimin. [κλημάτιον] teste Columel lib. 3. cap. 6. dicitur Novus palmes vitis, innatus prioris anni flagello. sic dictus ab ipsius mallei similitudine; quod in ea parte, quæ deciditur ex vetere sarmento, prominens utrinque malleoli speciem præbet, & plantationi aptus est. Vel quod (ut Plin. ait lib. 17. cap. 21.) solebat capitulatus utrinque e duobus surculis seri. Cic. de Senect. 52. Malleoli, plantæ, sarmenta, vites traduces, propagines, nonne ita efficiunt, ut quemvis cum admiratione delectent?

Digitized by Google

Malleoli vocantur, non folum Parvi mallei, fed etiam ii, qui ad incendium faciendum aptantur: videlicet ad fimilitudinem priorum dicti, inquit Feftus. Cic. pro Milon. 65. Domus in clivo Capitolino fentis referta, plena omnia malleolorum ad urbis incendia comparatorum.

Malleolus, Genus fagittæ, ut opinor, capitatæ, unde ei nomen, in cujus capite includebatur ignis, qui turres ligneas urbem oppugnantes incenderet. Veget. lib. 4 cap. 18. Quod fi oppidani exire non audeant, majores balliftas, malleolos, vel phalaricas cum incendio deftinant; ut perruptis coriis, vel centonibus, intrinfecus flamma condatur. Malleoli velut fagittæ funt, & ubi adhæferint, quia ardentes funt, univerfa conflagrant. Fortaffis non inepte vocaveris, *Materas a fue*.

MALLEOLĀRIS, e. Adj. [κληματικός] a Malleolus fit. Columel. de Arborib. cap. 3. Virgam malleolarem non amplius quam fex gemmarum effe convenit.

MALLOPHOROS, [μαλλοφόρος] Cereris eft cognomentum in Megaride, quod ab iis videtur impofitum, qui mortalium primi oves conftutrire cœperunt. Siquidem lanam dicunt Græci μαλλὸν, ex quo & Idam μαλλοεντα vocarunt, velut πολυπρόβατον, id eft ovibus abundantem. Auctor Cæl. lib. 25. cap. 5.

MALLŌS, [μάλλος] Urbs Ciliciæ. Stephan. Lucan. lib. 3. 227.

Mallos, & extremæ refonant navalibus Ægæ. Hodie *Malo*.

MALLUS, [μάλλος] Mons eft in ea parte Indiæ, quæ eft intra Gangem, a quo vicini populi Malli appellantur. Auctor Plin. lib. 6. cap. 17.

MALLŬVIUM, i. n. [χερνιβεῖον] dicitur, quo manus lavantur, Malluviæ, quibus manus funt lotæ. Feft. V. Baffinum.

Malluvias feminino genere dixit Cæl. Antiq. Lect. lib. 28. cap. 2. V. Voff. Etym. Eft autem quafi Maniluvium, ficut Pelluvium Pediluvium. V. Fefti Interpp.

MĀLO, māvis, māvult, [ἐθέλω μᾶλλον] pluraliter, Malŭmus, mavultis, malunt; præterito imperfecto, Malebam, &c. præterito perfecto, Malui, &c. præterito plus quam perfecto, Malueram, &c. futuro, Malam, males, malet, &c. Quintil. lib. 1 Qui Græcam figuram fequi malet. Cic. 5. Verr. 69. Quid ergo? in fingulos HS. quinquagenis millibus damnari mavultis?

Imperativo caret.

Optativo, Mallem, &c. præterito perfecto, & plus quam perfecto, Maluiffem. futuro, Malim.

Conjunctivo, Malim. præterito Imperfecto, Mallem. præterito perfecto, Maluerim. præterito plusquamperfecto, Maluiffem. futuro, Maluero.

Infinitivo, Malle. præterito perfecto, & plufquamperfecto, Maluiffe. Cetaris caret.

Malo, fignificat Magis, vel Mage volo. Cic. in Orat. 154. Malle pro magis velle.

Mavellem, mavolo, mavelim dixerunt veteres Plaut. in Amphit. 1. 3. 14.

Experiri iftuc mavellem me, quam mihi memoratier. Idem Afin. 5. 1. 8.

— nolo ego metui, amari mavolo,

Mi gnate, me abs te. Et Aul. 4. 5. 1.

Mortuum ego me mavelim leto malo.

MĀLŎBĂTHRUM, i. n. [μαλάβαθρον] Arbor. Plin. lib. 12. cap. 26. Dat & malobathron Syria arborem, folio convoluto, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad unguenta, fertilior ejufdem Ægypto, laudatius tamen ex India venit. Pro unguento Malobathrino. Hor. 2. Carm. 7. 7.

— coronatus nitentes

Malobathro Syrio capillos. Ex malobathrinis enim foliis antiqui unguentum five oleum componebant ad tingendos, five etiam odore afpergendos, mulierum capillos, atque hoc ideo foliatum appellabant. Græci per α μαλάβαθρον conftanter fcribunt, ut Diofcor. 1. 11. & 5. 67. Eamque fcriptionem veriorem putat Henricus Stephanus.

MALOBATHRĀTUS, a, um. Adj. Malobathro unctus. Sidon. 8. Epift. 3.

MALOBATHRĀRIUS, i. m. Qui malobathrum vendit. Ita pro Murobathrarius Lambin. leg. in Plaut. Aul. 3. 5. 37.

MALOION, [μαλόειον] a quibufdam appellata eft herba, quam Diofcorides Lychnidem coronariam appellat.

MALOPES, Malva. Plin. 20. 21.

MALTHA, æ. f. [μάλθα, μάλθη] Plin. lib. 36. cap. 24. Maltha a calce fit recenti: gleba vino reftinguitur: mox tunditur cum adipe fuillo & fico, duplici linimento, quæ res omnium tenaciffima, & duritiam lapidis antecedens. Quod malthatur, oleo perfricatur ante. Idem lib. 2. cap. 104. In Comagenes urbe Samofata ftagnum eft, emittens limum (maltham vocant) flagrantem. Quum quid attigit folidi, adhæret. Præterea tactus fequitur fugientes. Sic defendere muros oppugnante Lucullo, flagrabatque miles armis fuis. Aquis etiam accenditur. Terra tantum reftingui docuere experimenta. Ex quibus verbis apparet duplicem effe maltham; naturalem, & factitiam.

Maltha, eft Julio Polluci Cera, qua tabellæ Judicum illinebatur, &, interprete Fefto, Pix erat cum cera mixta. Similis eft quam 1. in Verrem 24. Cicero Ceram legitimam vocat, qua tabellæ judiciales incerabantur: Hefychio Cera mollis eft. Monuit Turneb. 6. 9.

Maltha etiam veteribus dicebatur Mollis, tefte Non. 1. 167. Lucil. Infanum vocant, quem maltham & feminam dici vident. Sane Malthacia Græcis, Mollities dicitur Latinis: & Malthacos, Mollis, effeminatus. Inde Horatianus Malthinus, Mollis homo eft & effeminatus, 1. Serm. 2. 25.

Malthinus tunicis demiffis ambulat, &c. V. Lambin. in 2. Serm. 6. 26.

MALTHO, āre. Maltha ferruminare. V. primum Plinii exemplum, in MALTHA citatum.

MALVA, Africæ fluvius, Cæfarienfem Mauritaniam a Tingitana dirimens, tefte Ptolem. lib. 4. cap. 1. Plin. lib. 5. cap. 2. Malvanam appellat.

MALVA, æ. f. [μαλάχη] Herba quæ antiquis in deliciis acetariorum erat, quam quidam a molliendo dictam putant, quafi Molvam, quod ventrem molliat. Varr. lib. 4. 21. Malva, a μαλάχη. V. Plin. lib. 20. cap. 21. Martial. 3. 89.

Utere lactucis, & mollibus utere malvis. Cic. 7. Fam. 26. A beta & a malva deceptus fum.

Leves malvæ. Hor. 1. Carm. 31. 16.

Salubres malvæ gravi corpori. Hor. Epod. 2. 58.

Virides malvæ. Ovid. 4. Faft. 697.

MALVĀCEUS, a, um. Adj. [μαλαχώδης] Quod ad malvam pertinet, five ad malvæ fimilitudinem factum. Plin. lib. 21. cap. 4. Alia funditur e caule malvaceo.

MALVACEUS, i. m. fubftantivum. Scribit enim lib. 3. in cap. de Diminut. Prifcian. quædam effe diminutiva, quæ genere difcrepant a fua origine, ut beta, malva, hic betaceus, malvaceus: h. e. Parvula beta, parvula malva, ut interpretatur Turneb. De hoc vide plura in dictione BETACEUS, fuo loco. Adde Voff. de Analog. 4. 29.

MALVĀTICUM Vinum, & MALVĀSIUM, quod volgo dicitur, ex Creta, funt qui a veteribus dici Paffum opinentur. Auctor Cæl. lib. 13. cap. 11. V. MONOBASITES.

MALVAVISCUS, i. m. Ibifcus. Apul. de Herb. cap. 38.

MĀLUS, i. f. [μηλέα] Arbor. Tractum nomen a Græcis, qui malum μῆλον dicunt. [Dorice μᾶλον. H. St. V. dict. feq. ubi & de Mali generibus.

MALUM, i. n. [μῆλον] Mali fructus. Virg. 3. Ecl. 64.

Malo me Galatea petit lafciva puella. Ovid. 20. Epift. 237.

Aurea ponetur mali felicis imago.

Malum, quod Æoles dicunt μᾶλον. Varr. de L. L. 4. 21. fin.

Aurea mala. Virg. 3. Ecl 71. ob colorem.

Redolentia mala in patulis caniftris. Ovid. 8. Met. 676.

Rofcida. Virg. 8 Ecl. 37.

Orbiculatum. Plin. lib. 15. cap. 14.

Pelufiana. In PELUSIUM.

Sunt plura alia genera apud ipfum Plin. & Columel. lib. 5. cap. 10. & Varr. de R. R. lib. 1. cap. 59. Ifidor. 17. 7.

Cana mala tenera lanugine, Cotonea. Virg. 2. Ecl. 51.

Citreum. Martial. lib. 13. 37. V. CITRUS.

Granatum. Plin. lib. 26. cap. 8. Ifidoro 17. 7. Malogranatum. Gr. ῥόα.

Perficum. Plin. lib. 15. cap. 14. V. PERSICUS.

Punicum, Idem ac Granatum. Columel. lib. 5. cap. 10.

MĀLUM TERRÆ, Herba, quæ & Ariftolochia, cujus genera quatuor recenfentur a Plin. lib. 25. cap. 8.

MALĪNUS, a, um. Adj. [μήλινος] Quod eft ex malo arbore factum. Columel. lib. 7. cap. 8. Eft etiam non ingrati faporis muria perduratus, atque ita malini ligni, vel culmi fumo coloratus. De cafeo. Al. Maligni, vel Maligno. [An Aridi ligni?

MALĪFER, ĕra, ĕrum. Adj. ut Pomifer. Virg. 7. Æn. 740.

Et quos maliferæ defpectant mœnia Abellæ.

MALŎGRĀNĀTUM, [ῥόα] compofita vox Vulg. Interpr. Hagg. 2. 20. pro arbore pofuit. V. Hieron. in Comment. Ifidor. 17. 7. pro Pomo.

MALOGRANATA, æ. f. Arbor. Ifidor. 17. 7.

MALOMELLUM, i. n. a dulcedine appellatum, quod fructus ejus mellis faporem habeat. Ifidor. 17. 7. V. MELIMELUM.

MĀLUS, i. m. [ἱστός] Arbor navis, unde vela pendent. Lucret. lib 2. 554.

Antennas, proram, malos, tonfafque natantes. Cic. de Senect. 17. Ut fi qui gubernatorem in navigando agere nihil dicant, quum alii malos fcandant, alii per foros curfent.

Velifer malus. Valer. 1. Argon. 126.

Saucius celeri Africo. Hor 1. Carm. 14. 5.

Rigido pendentia lintea malo. Ovid. 5. Epift. 53.

Erigere malum. Virg 5 Æn. 487.

Ingentique manu malum de nave Serefti Erigit.

MĂLUS, a, um. Adj. [κακός, φαῦλος, μοχθηρός, δεινός] Quod eft Bono contrarium.

Homo minime malus. Cic. 3. Off. 39. Philofophi quidam minime mali illi quidem, fed non fatis acuti.

Fortuna malorum levior. Ovid 4. Trift. 1. 61.

Pœnas exercere malorum, Caftigare malos. Virg. 6. Æn. 542.

Mala ætas. Plaut. Aul. 1. 1. 4.

Atque ut te dignam, mala malam ætatem exigas. [An, Atque, ut te dignum, mala male &c.?

Ager. Virg 2. Georg. 243.

Ambitio. Hor. 2. Serm 3. 78.

Confuetudo. Hor. 1. Serm. 3. 36.

Contagia. Virg. 1. Ecl. 51.

Dapes. Hor. Epod. 3. 7.

Dolus malus. In DOLUS.

Error. Virg 8 Ecl. 41.

Facinus. Plaut. Pfeud. 2. 4. 56.

Fama. Ter. Phorm 1. 3. 17.

Quod habes, ita ut voluifti, uxorem fine mala fama palam. Al. diftinguunt, Fama: palam Beatus.

Gaudia. Virg. 6. Æn. 278.

Tum confanguineus leti fopor, & mala mentis Gaudia.

Homo. Plaut. Men. 4. 2. 78. O hominem malum! ut diffimulat!

Merx. Plaut. Perf. 2. 2. 56.

Opera. Plaut. Afin. 3. 3. 144.

Hinc inerunt viginti minæ bonæ, mala opera partæ.

Pondus non malum. Plaut. Amphit. 1. 1. 56.

Haud malum huic eft pondus pugno. S. perii, pugnos ponderat.

Pudor. Hor. 1. Epift. 17. 39.

Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.

Puella. Propert. lib. 4. 4. 17.

Re mala magna mactari. In MACTO.

Scabies. Hor. de Arte Poet. 453. Turneb. hic, Malam fcabiem interpretatur Feram, quam Græci ψώραν ἀγρίαν vocant, credebantque veteres Romani contagione ad alios tranfire. Celf. lib. 5. cap. 28. 16. De fcabie.

Tempora. Martial. lib. 12. 6.

Temporibufque malis aufus es effe bonus.

Verba. Plaut. Trin. 1. 2. 30.

Malis te ut verbis multis multum objurgitem.

Verfus. Cic. in Pifon. 71.

Malus pro Invenuftus. ut, Mala virgo. Plaut. Bacch. 5. 2. 42.

Mala facies. Quintil. lib. 4.

Carmina. Hor 2. Serm. 1. 83.

Forma mala mulier, Illiberali, Indecenti. Plaut. Merc. 2. 3. 78.

Ancillam, viraginem aliquam non malam, forma mala.

Mala manus, i. e. Furtiva. Virg. 3. Ecl. 11. Tibull. 3. 5. 19.

Malus,

Malus, i. e. Magicus. Tibull. 1. 2. 51. & in XII Tabb. Malum carmen eſt Incantatio.
Lingua, Incantatrix. Virg. 7. Ecl. 28.
Malus, i. e. Infelix. Mala ales. Hor. Epod. 10. 1.
Mala avis. Hor. 1. Carm. 15. 5.
Mala arbor. Calpurn. Eclog. 3. 89.
Compar. & Superl. infra ſequuntur.

MALUM, I. n. Cic. 3. Att. 27. Heri etiam effeci epiſtolam ad Cæſarem; tibi enim placebit, quam non ſuis malum ſcribi.
Malum, Damnum, incommodum, detrimentum, labor; ut, Malum præſentarium. Plaut. Pœn. 3. 5. 47.

Qui, ſi quid boni promittunt, pro ſpiſſo evenit;
Id quod mali promittunt, præſentarium eſt.

Aſſuetumque malo Ligurem. Virg. 2. Georg. 168.
Damnum aut malum dare. Ter. And. 1. 1. 116.

Quid facias illi qui dederit damnum aut malum?

Malum, pro Injuria & contumelia, verberibuſque. Cic. 5. Verr. 62. Quid eſt, Lolli, inquit? Tu niſi malo coactus recte facere neſcis? Ibid. 56. Nam vi, malo, plagis adductus eſt, ut frumenti daret, non quantum haberet, ſed quantum cogeretur. Budæus.
Intolerabilibus malis comes eſt angor. Lucret. lib. 6. 1156.
Feſſus malis. Ovid. 9. Met. 293.
Cauſa & cibus mali. Ovid. Rem. Amor. 138.

Ergo, ubi viſus eris noſtra medicabilis arte;
Fac monitis fugias otia prima meis.
Hæc, ut ames, faciunt; hæc, quæ fecere tuentur:
Hæc ſunt jucundi cauſa, cibuſque mali. I. e. Otia faciunt, & nutriunt malum.

Cauſa, crimen, caputque malorum. Virg. 12. Æn. 600.
Copia magna mali. Lucret. lib. 6. 829.
Evitatio, libertio, imminutio, converſio malorum. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Domitor malorum ſomnus. Senec. Herc. fur. 12.
Irritamenta malorum opes. Ovid. 1. Met. 140.
Labes mali prima. Virg. 2. Æn. 97.
Moles. Lucret. lib. 3. 1069.

Tantı mali tanquam moles in pectore conſtat.

Requies nulla. Lucret. lib. 6. 1176.
Solamen. Virg. 3. Æn. 661.
Terminus. Lucret. lib. 3. 1033.
Timor. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Deforme malum. Ovid. 3. de Arte Am. 373.
Dura Hor. 2. Carm. 13. 28.
Exitiale ambitus. Sil. lib. 8. 258.
Fatale. Ovid. 5. Triſt. 1. 59.
Fœnebre. Tacit. 6. Ann. 16. Sane vetus Urbi fœnebre malum.
Funeſtum. Ovid. 3. Triſt. 6. 28.
Furiale. Senec. Thyeſt. 19.
Gliſcens. Sil. lib. 7. 353.
Grande. Hor. 2. Serm. 1. 49.
Gravius. Hor. 1. Serm. 2. 59.
Immedicabile malum cancer. Ovid. 2. Met. 825.
Inſitum in natura. V. INSERO, inſevi.
Inſperatum, nec opinatum. Cic. 3. Tuſc. 28.
Jocularium. V. JOCUS.
Inteſtinum. V. INTESTINUS.
Jucundum. Ovid. Rem. Amor. 138. Sic vocat Amorem.
Mediocre. In MEDIOCRIS.
Mortale. Ovid. 7. Met. 525.
Naſcens & Inveteratum. Cic. 5. Philip. 31. Omne malum naſcens facile opprimitur, inveteratum fit plerumque robuſtius.
Nativum. In NASCOR.
Perpetuum. Ovid. 2. Amor. 5. 4.
Prædulce malum Iouriæs. Claud. 2. in 1. Conſ. Stil. 132.
Publica. Tacit. 14. Ann. 51.
Abſtrahere a malis, a bonis. In ABSTRAHO.
Accedit aliud malum. In ACCEDO.
Accidit malum. Cic. de Amicit. 10. Nihil mali accidiſſe Scipioni puto.
Accipere mala ex ſcholis. Quintil. lib. 1. cap. 2. Non accipiunt ex ſcholis mala iſta, ſed in ſcholas afferunt.
Adjicere multum malo. In ADJICIO.
Afferre in. V. Accipere mala, paulo ſupra.
Affligi. Quintil. in proœm. lib. 6. Ego vel hoc uno malo ſic eram afflictus, ut me jam nulla fortuna poſſet efficere felicem.
Apportare. In APPORTO.
Avocare, a contuendis. V. AVOCO.
Cavere. Cic. 1. de Orat. 247. Quam ſit bellum cavere malum, ſcire poſſumus.
Cœnare malum. V. CŒNO.
Comparare. In COMPARO.
Conficere. In CONFICIO.
Conjicere ſe in. V. CONJICIO.
Convertere malum aliquod ad ſalutem. In CONVERTO.
Creſcere. Cic. in Philip.
Emergere e. Ter. in Andr. 3. 3. 30.
Eripere aliquem. Virg. 6. Æn. 365.
Erupturum illud malum aliquando, ſi impunitum fuiſſet, ad perniciem civitatis. Cic. de Aruſp. Reſp. 4. de Clodio.
Eſſe in malis. Celſ. lib. 3. cap. 15. Nam quartana neminem jugulat: ſed ſi ex ea facta quotidiana eſt, in malis æger eſt.
Evadere malum in perpetuum. Celſ. lib. 4. cap. ult.
Evellere radicitus. Lucret. lib. 3. 311.

Nec radicitus evelli mala poſſe putandum eſt.

Excitare. Cic. 7. Att. 17. extr. Tantum mali excitatum, partim ex improbis, partim ex invidis civibus.
Exortum eſt malum. Senec. Octav. 7.
Facere Cic. 5. Att. 20. Commemorat quid olim mali C. Julius fecerit, &c.
Graveſcentibus in dies publicis malis. Tacit. 14. Ann. 51.
Habere malum, pro Pati. Cic. 7. Att. 2. Virum bonum oportere eſſe dicant ne malum habeas. Idem 1. Tuſc. 15. Infinitum quoddam & ſempiternum malum haberemus in vita.

Jacere in. Cic. 2. Att.
Impendent re mala. V. IMPENDEO.
Impertire aliquem malis. V. IMPERTIO.
Incaluit vis illa mali. Ovid. 9. Met. 161.
Incidere in malum. V. INCIDO.
Inferre mala. V. INFERO.
Ingerere in aliquem. V. INGERO.
Ingraveſcit in dies. V. INGRAVO.
Inſultare malis, rebuſque ægreſcere lætis. Stat. 2. Theb. 18.
Invaſit hoc malum in Rempub. V. INVADO.
Invehere. V. INVEHO.
Invigilare malis. Ovid. 4. Faſt. 530.
Intervenit cogitationibus avitum malum. V. INTERVENIO.
Lenire. Celſ. lib. 6. cap. 6. de Euelpidis collyrio.
Levare malum arte Apollinea. Ovid. 3. Triſt. 3. 10.
Mactare malo & damno. In MACTO.
Manabat illud malum urbanum. In MANO.
Mendicare. V. MENDICUS.
Metuere Reipublicæ malum ab aliquo. V. METUO.
Miſcere. V. MISCEO.
Nanciſci. V. NANCISCOR.
Naſcitur. V. NASCOR.
Oblivisci malorum. Hor. Epod. 2. 37.
Obſtare. Senec. Theb. 1.
Onerare aliquem malis. Virg. 4. Æn. 549.
Onerari. Cic. 9. Fam. 20. pr. Me autem a te, ut ſcurram velitem, malis oneratum eſſe, non moleſte tuli. Malis oneratur, qui male mulctatur & vapulat, oneraturque plagis: ſcurram autem velitem dicit, ſcurrem tironem, non veteranum, gravis armaturæ. ut, enim ſi veles cum armato milite congrederetur, male acciperetur, ſic ut velitem ſcurram ſe verberatum eſſe jocatur a Papirio dicaciſſimo & acerrimo ſcurra. Turneb. [Immo Malis: videlicet Pomis. Videtur enim Mala Pætus Ciceroni miſiſſe. Forte legendum, Ut ſcurram in Velitrena. Eſt id nomen Terentianæ, alteriuſque Turpilianæ fabulæ deperditæ.
Parere malum alicui. Tibul. lib. 4. 13. 20.

Hoc peperit miſero garrula lingua malum.

Premi. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Relegare mala omnia ad crimen fortunæ. Quintil. in proœm. lib. 6.
Reſiſtere malo. Ovid. 1. Met. 188.
Sanant vina malum. Propert. lib. 3. 17. 10.
Satiari malis, Indulgere dolori. Stat. 2. Silv. 1. 14.
Sedare malum. Cic. 2. Philip. 46. Quo ego tempore tanta mala florentiſſimæ familiæ ſedavi, vel potius ſuſtuli.
Quum ſerperet in orbe infinitum malum. Cic. 1. Philip. 5.
Aliquid mali ſubeſt. Celſ. lib. 1. cap. 26.
Subire malum. Cic. 7. Att. 8. Quid horum malorum quorum aliquod certe ſubeundum eſt, minimum putes.
Suſtinere. Cic. 11. Att. 11. Nihil eſt mali quod non ſuſtineam & exſpectem.
Tentari. Celſ. lib. 5. cap. 28.
Tollere malum, V. Sedare paulo ante.
Tranſire oſtia malorum, Superare multa mala. Lucret. lib. 5. 228.
Vertere malo. Tacit. 6. Ann. 19. Ac ne dubium haberetur magnitudinem pecuniæ malo vertiſſe. V. MALA, & VERTO.
Vitare. Lucret. lib. 5. 842.
Urgeri. Cic. Nihil fingi poteſt mali, quo non urgear.

MALUM, Interjectio iraſcentis. Ter. Eun. 4. 7. 10.

Ubi alii? s. qui, (malum) alii? ſolus Sannio ſervat domum. Ubi

Donatus, Malum per παρένθεσιν ſuaviter infertur. Plaut. Epid. 5. 2. 45. Quæ (malum) hæc ferocia eſt? Et non interponitur Malum, niſi oculis converſis ad eum, qui id quod reprehendimus, dixerit. Malum nunc interjectio eſt. Ter. Phorm. 4. 5. 11. Quid tua (malum) id refert? Donatus, Malum interjectio eſt. Idem, Malum, adverbium interpoſitæ indignationis. ad Ter. Phorm. 5. 7. 55.

Argentum, quod habes, condonamus te. P. audio.
Quid vos (malum) ergo me ſic ludificamini,
Inepti veſtra puerili ſententia?

Plin. lib. 7. cap. 55. Quæ (malum) iſta dementia eſt, iterari vitam morte? Ubi Hermolaus, Hic loquendi mos per interrogationem & honeſtus & uſitatus Plinio, Ciceronique. Cic. 5. Att. 20. pr. Qui (malum) iſti Pendentiſſæ? qui ſunt? Inquies. Idem 4. Verr. 3. Quæ (malum) iſta fuit amentia? Idem 1. Philipp. 15. Et pro Roſc. Com. 56.
Malum, epiphonema per interpoſitionem eſt. Cæl. Calcagn. lib. 2. Epiſt. 8. addens Donatum ſic ſuper Terentium annotaviſſe: Quæ, malum! iſthæc dementia eſt. H. St. Non ſunt tamen hæc Terentii verba, ſed Plinii. Loca Donati ſupra habes. conf. Liv. 5. 54.

MALE, Pejus, Peſſime. Adv. [κακῶς] variis verbis jungitur.
Male animo eſt. Ter. Adelph. 4. 5. 21.

Miletum uſque obſecro? M. ita. A. animo male eſt. Ubi Donatus,

Animo male fieri dicitur, quum ictu alicujus mœroris perculſus animus, non ſuſtinet corpus, ſequiturque ruina membrorum. Plaut. Curcul. 2. 3. 33.

Viden' ut expalluit. datin' iſti ſellam, ubi aſſidat, cito,
Et aqualem cum aqua? properatin' ocius. CU. animo male eſt.
PH. Vin' aquam? CU. ſi fruſtulenta eſt, da obſecro, hercle obſorbeam.

conf. infra Sum, Eſſe male, Habere male, & MALEFACTUM.
Nimis male. V. NIMIS.
Concordes male. Lucan. lib. 1. 87.
Diſpar. i. e. Valde diſpar. Hor. 1. Carm. 17. 25.
Fidus. Ovid. 1. Triſt. 5. 13.
Fidum caput. Ovid. in Ibin, 83. Virg. 2. Æn. 23.

Nunc tantum ſinus, & ſtatio male fida carinis.

Gratus, Ingratus. Ovid. 2. Amor. 18. 23.
Moratus, Malis moribus præditus. Plaut. Stich. 1. 2. 52.

Facile invenies & pejorem, & pejus moratam, pater,
Quam illa fuit: meliorem neque tu reperies, neque ſol videt.

Oculatus. Suet. de Clar. Rhet. cap. 5 pr. Sextus Claudius e Sicilia, Latinæ ſimul, Græcæque eloquentiæ profeſſor, male oculatus, & dicax, Par oculorum in amicitia M. Antonii ſe viri extriviſſe ſe ajebat.
Pinguis arena. Virg. 1. Georg. 105.
Præcinctus puer. i. e. Luxurioſus ac effeminatus, indice cinctura laxiori. Suet. Cæſ. cap. 45.

Sanos.

Digitized by Google

Sanus. Cic. 9. Att. 18. Ego autem illum male sanum semper putavi, nunc etiam impurum & sceleratum puto.
Seni poetæ. Horat. 1. Epist. 19. 3.
Sana cicatrix. Ovid. Rem. Amor. 623. al. legunt Male firma.
Salsus, Insulsus. Hor. 1. Serm. 9. 65.
Sarta gratia. Hor. 1. Epist. 3. 31.
Sedulus. Ovid. 3. de Arte Am. 699.
Conjugis ad timidas aliquis male sedulus aures
Auditos memori detulit ore sonos.
Sobrius. Ovid. 6. Fast. 785.
Suadus, Qui male suadet. Plaut. Most. 1. 3. 55.
Ille hanc corrumpit mulierem male-suada vitilena. Al. Vulgi lena.
Suadus sceptri. Stat. 11. Theb. 656.
Suada. Virg. 6. Æn. 276.
Male visa, invise, ut Male sanus, Insanus. V. INVISUS. H. St.
Male accipere aliquem verbis, pro Injuria afficere. Subauditur tamen aliquando Verbis. Cic. 4. Verr. 56. Epicrates homines multis verbis mala a se acceptos dimisit. Idem 3. Verr. 141. Male accipit verbis Rabonium.
Male acceptus, Male mulcatus. Cic. 12. Fam. 14. Exclusus enim ab Antiochia Dolabella, & in oppugnando male acceptus, nulla alia confisus urbe, Laodiceam, quæ est in Syria, ad mare se contulit. Hirt. de Bell Afric. 18. Itaque adversarii male accepti, tum demum præsidia contulerunt.
Acceptus pessime inopia omnium rerum. Cic. 11. Fam. 13. Recurri ad meas copiolas: sic enim vere eas appellare possum; sunt enim extenuatissimæ, & inopia omnium rerum pessime acceptæ.
Animatus erga principem. Suet. in Vitel. cap. 7. Advenientem male animatus erga principem exercitus, pronusque ad res novas, libens ac supinis manibus excepit.
Audire. Male audio, i. e. Infamor, inquit Valla lib. 3. cap. 87. crimine mea audiens. Cujus contrarium est Male dico. Ter. Phorm. 2. 3. 12.
Si herum insimulabis avaritiæ, male audies.
Audire, & Bene. Cic. 6. Att. 1. Nonnulli amici Appii ridicule interpretantur, qui me idcirco putant bene audire velle, ut ille male audiat.
Cadere, i. e. Male succedere, sive accidere alicui quod non sperabat. Cæs. 2. Bell. Civil. 15. Ubi tantos suos labores & apparatus male cecidisse viderunt.
Cogitare de aliquo, i. e. Malevolo in aliquem animo esse. Ad alterum enim refertur, inquit Valla, lib. 3. cap. 87. significatque perniciem, non errorem. Cic de Senect. 18. At Senatui quæ sunt gerenda præscribo, & quomodo: Carthagini male jam diu cogitanti, bellum multo ante denuntio.
Conciliatus. Ter. Eun. 4. 4. 2. Fugitive prodi, male conciliate. Ubi Donatus; Male, Magno significat: ut, Plaut. Amphit. 1. 1. 130.
Hæc nox scita est, exercendo scorto conducto male. Ergo Male conciliate, Magno empte significat. Nam omnis conventio conciliatio nominatur. Plaut. Pseud. 1. 2. 1.
Exite, agite, ite ignavi, male habiti, & male conciliati. Sic Male emere. V. EMO. Conciliatum ergo, magno emptum. [Non persuadet tamen mihi Donatus. Quin Male conciliatum potius Inauspicato, Infeliciter emptum intelligi puto.
Conditum jus. Hor. 2. Serm. 8. 96.
Consulere in aliquem. Ter. Heaut. 3. 1. 28.
Quia pessime istuc in te atque in illum consulis,
Si te tam leni & victo esse animo ostenderis.
Credere. Plaut. Poen. 4. 2. 67.
— male credam & credam tamen,
Sed hoc tu tecum tacitum habeto. M. Fidei non melius creditur. i. e. Tutum non fuerit tibi credere. Idem, Curcul. 5. 3. 1.
Argentariis male credi qui aiunt, nugas prædicant,
Nam & bene & male credi dico: id adeo hodie expertus sum,
Nam male creditur qui nunquam reddunt, sed prorsus perit.
Defendere aliquid. Virg. 1. Georg. 448.
Describere fabulas. Ter. in prol. Eun. 7.
Qui bene vertendo, & eas describendo male,
Ex Græcis bonis, Latinas fecit non bonas. [Est autem Male in partes describere, seu ordinare.
Dicere. Ter. And. 4. 5. 15.
— verbum si mihi
Unum, præterquam quod te rogo, faxis cave.
M. Male dicis. Donatus; Male dicis, Cum contemptu loqueris, convicium facis. Apparet ergo, Male dicis lentius esse dictum, quum subjungit, Dic clare. Rursum Donatus; Male dicis, Nove Male dicis, pro Comminatione posuit, quum pro Convicio soleat poni. Nisi forte quia contumeliæ genus est comminatio. Hactenus Donatus. Ut plurimum conjunctim scribitur. V. infra, & paulo post Male loqui.
Docere. Ter. Heaut. 4. 1. 40. Male docet te mea facilitas multa. i. e. Causa est tibi, ut male agas: Arripis inde ansam male faciendi.
Facere. Cic. 12. Fam. 21. Dii isti Segulio male faciunt, homini nequissimo omnium qui sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt. V. MALEFACIO.
Aliter Idem 9. Att. 10. Quod si iste Italiam relinquet, faciet omnino male.
Favere alicui. Ovid. 2. Epist. 104.
Feriari. V. FERIATUS.
Formidare, pro Multum, & valde timere. Plaut. Amphit. 1. 1. 149.
— formido male,
Ne ego hic nomen meum commutem, & Quintus fiam e Sosia. Idem Cist. 4. 2. 4.
Quæ in tergum meum ne veniat, formido male. conf. mox Metuo.
Gesta res. Hor. 2. Serm. 3. 37.
Habet me hæc res, i. e. Illud me molestat, angit, vexat, sollicitat. Plaut. Asin. 5. 1. 14.
Scio equidem quamobrem me, pater, tu tristem credas nunc tibi:
Quia illæc est tecum: atque ego quidem hercle, ut verum tibi dicam, pater,
Ea res me male habet. Ter. And. 2. 6. 5.
Præter spem evenit sentio; hoc male habet virum. Idem Eun. 4. 2. 6.
Cum sensi, redeo rursum, male vero me habens.

Locata beneficia. Cic. 2. Offic. 70. ex Ennio.
Loqui alicui. Plaut. Capt. 2. 4. 22. Ter. Phorm. 2. 3. 25.
Pergin' hero absenti male loqui, impurissime? Donatus; Male loqui, pro Male dicere.
Maceror. Plaut. Cistel. 1. 1. 61. i. e. Vehementer, valde.
Mereri de aliquo, pro Nocere alicui, & illi incommodare. Plaut. Asin. 1. 2. 3.
Bene merenti mala es, male merenti bona es. Cic. 1. de Fin. 10. Male, credo, mererer de meis civibus.
Mereri de se. Cic. 5. de Fin. 28. Quare quotiescunque dicetur, male de se quis mereri, sibique esse inimicus, atque hostis, vitam denique fugere, &c.
Metuo, i. e. Valde timeo. Plaut. Curcul. 5. 3. 6.
Pessume metui, ne mihi hodie apud Prætorem solveret. Ter. Hec. 3. 2. 2.
Male metuo ne Philumenæ magis morbus aggravescat.
Mulcari, Male tractari, affici, & puniri. Cic. 6. Verr. 94. Qui primo quum obsistere ac defendere conarentur, male mulcati clavis ac fustibus repelluntur.
Nati versus. Hor. 2. Epist. 1. 233.
Male natus ager, vide in NATUS. H. St. Immo bene natus.
Nupta, Male collocata. Plaut. Casin. 2. 2. 7.
Ita solent omnes quæ sunt male nuptæ,
Domi & foris, ægre quod sit, satis semper est.
Odisse. i. e. Valde. Cic. 14. Att. 50. Non dubito quin me male oderit.
Olere. Cic. 4. Tusc. 53. Ut male olere omne cœnum.
Precari alicui, Maledicere alicui. Plaut. Merc. 2. 1. 11.
Male mihi precatur, & facit convicium.
Promereri. Plaut. Trinum. 5. 2. 49.
Miserum est, male promerita, ut merita, si mihi ulcisci non licet.
Quæsitæ opes. Ovid 3. Amor. 8. 66.
Servare fidem. Plaut. Trinum. 4. 3. 41.
Male fidem servando, illis quoque abrogant etiam fidem,
Qui nihil meriti.
Suadere. Plaut. Curcul. 4. 2. 22.
Sit Antonio; siquidem Buthrotiis molestus est. Cic. 15. Att. 15. h. e. Male illi vertat fortuna, est enim imprecantis. Catul. de passere, 3. 13.
At vobis male sit, malæ tenebræ.
Male esse alicui. Catull. ad Cornificium, 36. 1.
Male est, Cornifici, tuo Catullo,
Male est, mehercule, & laboriose.
Timeo, i. e. Valde. Ter. Heaut. 4. 1. 56.
— ut præter spem evenit, quam timui male,
Ne nunc animo ita esses duro, ut olim in tollenda, Chreme.
Timere alicui, Valde timere ne quid mali alicui accidat. Ter. Heaut. 3. 2. 20.
Hominem pistrino dignum! C. quem? C. istum servulum
Dico adolescentis. C. Syre tibi timui male.
Vertat, Male optantis vel imprecantis quid alicui, locutio est. Ter. Adelph. 2. 1. 36.
Minis viginti tu illam emisti, quæ res tibi vertat male. Ubi Donatus, Adjicit contumeliam, quasi & hoc malum sit, & inimicum. Sæpe autem male cedit quod bonum putatur; & hoc est male vertisse. Ut ille gladius, qui muneri datus adminiculum fuit reginæ pereunti, de quo Virg. 4. Æn. 646. — ensemque recludit
Dardanium, non hos quæsitum munus in usus. Hactenus Donatus.
Vestitos. Cic. in Pison. 61. Ipse cum hominibus quindecim male vestitis ad portam, &c.
Vivere. i. e. Pauperrime, & in egestate, vel Anxie & sollicite. Plaut. Trinum. 4. 2. 154. Ego abeo, male vive, & vale.
Male, pro Parum, minus, vel non multum. Petron. cap. 86. Consurrexi ad aurem male dormientis.
Pertinax male. Hor. 1. Carm. 9. 23.
Pignusque dereptum lacertis
Aut digito male pertinaci.
MALECARRIS, e. Adj. Gloss. Lat. Gr. [illegible]. [scribendum [illegible].
MALEDICO, [[illegible]] ere. Malis dictis incessere, convicia jacere in aliquem.
Aliud est Maledicere, aliud Accusare. Cic. pro Cœl. 6. Idem in Sallust. 21. Is demum maledicit qui non potest ab altero verum audire. Ter. Eun. 4. 7. 29.
Cave sis, nescis cui maledicas nunc viro. Quintil. lib. 6. cap. 13.
Liberius maledicere. Hor. 2. Serm. 8. 37.
Petulanter maledicere alicui. Cic. pro Cœl. 8.
Turpissime. Cic. 1. de Nat. Deor. 94. Epicurus Phædoni Socratico turpissime maledixit.
Verbo maledicere alicui. Plaut. Asin. 4. 1. 55.
Nec mater lena ad vinum accedat interim
Nec ulli verbo maledicat. si dixerit,
Hæc multa ei esto, &c.
MALEDICENS, entis. Partic. Plaut. Merc. 2. 3. 75.
Atque, ut nunc sunt maledicentes homines, uxori meæ,
Mihique objectent lenocinium facere.
MALEDICUS, a, um. Adj. [[illegible]] Obtrectator, mordax. Cic. 1. de Fin. 61. Malevoli, invidi, difficiles, lucifugi, maledici, monstrosi.
Civitas maledica. Cic. pro Flacc. 68. In tam suspiciosa & maledica civitate, locum sermoni obtrectatorum non reliquit.
Conviciator maledicus. Cic. pro Muren. 13.
Maledicus in omnes. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Compar. Maledicentior. Plaut. Merc. 1. 31.
At ego pol maledicentiorem, quam te, novi neminem.
Superl. Maledicentissimus. Historici maledicentissimi. Nepos 7. 11. 1. Cic. pro Flac. 7. Qui in uberrime re turpe compendium, in maledicentissima civitate, in suspiciosissimo negotio, maledictum omne, non modo crimen, effugit.
MALEDICE, Adv. Cic. 2. Off. 134. Cum de absentibus maledice, contumeliosèque dicitur.
MALEDICENTIA, æ. f. [[illegible]] Obtrectatio, convicium. Gell. lib. 3. cap. 3. Ob assiduam maledicentiam & probra in principes civitatis, de Græcorum poetarum more dicta.

MALE-

MALEDĬCAX, ăcis. Macrob. Saturn. 7. 3. Importuna urbanitas maledicacem luce privavit. [Nisi divise scribendum Male dicacem.

MALEDICTUM, i. n. [illegible] Convicium, probrum, contumelia. Cic. 2 Q frat 3. Quum omnia maledicta, versus denique etiam obscœnissimi in Clodium & Clodiam dicerentur.
Refutatio maledictorum Quintil. lib. 4. cap. 3.
Vocis insanæ maledicta. Propert. lib. 3. 8. 2.
Maledictum alicujus, pro in aliquem, Vide in COMMUNITER. H. St.
Commune. Senec. de Benefic. lib. 3. cap. 16. Pudorem rei tollet multitudo peccantium, & desinet esse probri loco commune maledictum.
Supervacua. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Vana. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Abstinere maledicto, & maledictis. In ABSTINEO.
Addere culpæ. Ovid. 5. Met. 666.
Arripere ex tulvio. In ARRIPIO.
Celebrare aliquid vocibus maledictisque. Cic. pro Cœl. 6. Quod objectum est de pudicitia, quodque omnium accusatorum non criminibus, sed vocibus, maledictisque celebratum est, id nunquam tam acerbe feret Cœlius, &c.
Certare maledictis. In CERTO.
Conferre omnia in aliquem. Cic. 11. Att. 8.
Congerere. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Conjicere in vitam alicujus. Cic pro Planc. 30.
Dicere in aliquem. Cic. 2. Q. frat. 3.
Effugere. Cic. pro Flacco 7.
Exstinguere. Cic. pro Domo 94. Exstinctum jam est illud maledictum crudelitatis.
Figere omnes maledictis. Cic. 1. de Nat. Deor. 93. Zeno quidem non eos solum, qui tum erant, Apollodorum, Syllum, ceterosque figebat maledictis, sed Socratem ipsum, parentem philosophiæ, Latino verbo utens, scurram Atticum fuisse dicebat.
Insectari aliquem. V. INSECTOR.
Inurere notis maledictorum. Cic. Philipp. 13. 40.
Objicere aliquid alteri in maledictis. Cic in Vatin. 5. Quum tu mihi Cornelii defensionem in maledictis objiciendam putaris?
Objicere in maledicti vel criminis loco aliquid alicui. Cic. pro Cluent. 62.
Ponere aliquid maledicti & contumeliæ loco. Cic. In Pison. 31.
Vexare aliquem probris & maledictis. Cic. pro Flacc 48.

MALEDICTUS, a, um. Adj. Spartian. in Geta, cap 3. Maledicte parricida, fratrem tuum occidisti. V. Salmas. in Hist. Aug p. 168. conf. Tertull. adv. Marc. 5. 3.

MALEDICTIO, ōnis. F. [illegible] Cic. pro Cœl. 6. Maledictio nihil habet propositi præter contumeliam.

MALEDICTOR, ōris. m. Festus, Maledictores dicebantur ab antiquis qui nunc Maledici.

MALEDICTO, vel MALEDICTĬTO, āre. frequent. Plaut Trin. 1. 2. 62.
Maledictitatur tibi vulgo in sermonibus. Al. Male dictitatur.

MALEFĂBER, bra, brum. Adj. Prudent. Hamartig. 714.
— suadelis se malefabris
Illectam, suasisse vito.

MALEFĂCIO, [illegible] V. Male facio, in MALE, paulo ante. Quidam enim separatim scribunt. Ter. Adelph. 2. 1. 10.
Neque tu verbis unquam solves quod mihi re malefeceris. Cic. 11. Fam. 21. Dii isti Seguleio malefaciant. Plaut. Men. 5. 2. 108.
Sane ego illum metuo, ut minatur, ne quid malefaxit mihi.

MALEFACTUM, i. n. Lucret. lib 3. 596.
Quod genus est, animo malefactum quum perhibetur. Genus loquendi usitatum veteribus, quum significare volebant [illegible], seu animi defectionem. Plaut. Mil. 4. 8. 21.
— postquam abs te abit, animo male
Factum est huic repente miseræ. Et alicui Malefactum dicebant, cui aliquid incommodi evenisset, ut idem ibid.
Nescio quid malefactum a nostra huic familiæ est, quantum audio. Contra Benefactum, & melius factum. Cic. 1. Tusc 86. Præterea Pompeio nostro familiari, quum graviter ægrotaret Neapoli, melius est factum. Monuit Lambin. Hanc [illegible] Medici Malefactionem dicunt. V. Macer. de Herb. 2. 4. 28. At Malefactum est proprie, Incommodum alicui illatum: Ægritudo, damnum, ut Cic. 2. Off. 61. Ex Enn.
Benefacta male locata, malefacta arbitror. [Omnino errat Lambinus, si conjuncta apud Lucretium, Plautumque Malefactum scribendum putat, quum & versus & constructio postulet ut dividatur. Animo male fieri dicitur, ut Male esse. V. a pr hujus vocis. At Factum male Commiserandi formula est, ut in Passere Catulli
O factum male! o misello passer! q. d. Factum doleo, uti contra Factum bene, probe &c. pro Factum gaudeo, apud Comicos passim. Sed apud Cic. Malefactum pro Infortunio, ubi conjuncte scribendum puto, ut sæpe apud Sall. Liv. &c. qui fere tamen pro Maleficio ponunt.

MALEFACTOR, ōris. m. Plaut. Bacch. 3. 2. 11.
Malefactorem amitti satius quam relinqui beneficum. H. St. Desiderabatur in edit. Lugd.

MALEFĬCUS, a, um Adj [illegible] Qui damnum infert, qui nocet alteri. Cic. 7. Verr. 143. In externorum hominum & maleficorum, sceleratorumque custodias, in prædonum, hostiumque, tu tantum numerum civium Romanorum includere ausus es? Plin. lib. 11. cap. 52. Oculi quibuscunque sunt longi, maleficos esse indicant.
Maleficum frondibus animal capra. Plin. lib. 11. cap. 17.
Vis malefica. Plin. lib. 31. cap. 2.
Vita. Tacit. 4. Ann. 21.
Ulcera [illegible] Medicis dicuntur, Quæ aspectu mitia videntur, vi autem difficultatis continent plurimum Paul. Ægineta Malefica intelligit, In cicatricem vix coeuntia. Celsus, Ulcera interpretatur mala. Sunt qui Chironia, ut quæ Chironis medicæ artis experientissimi opem requirant: vel Telephia, quando hoc mali genere conflictatus insigniter Telephus fit Meminit Gel. lib 11 cap. 7.
Malefici [illegible] dicuntur Magi, Venefici, Sortilegi. V. Cod. tit. 18. leg. 9. de Maleficis & Mathemat.
Superl. Suet. in Galb 15. Maleficentissimos incolumes præstitit.

MALEFICE, Adv, Plaut. Pseud. 4. 7. 113.
Ego nec sycophantiose quidquam ago, nec malefice.

MALEFICENTIA, æ. f. [illegible] Malefaciendi studium. Plin. lib. 9. cap. 9. Cæs. 1. Bell. Gall. 7. de Helvetiis, Sibi esse in animo sine ulla maleficentia iter per provinciam facere. Sed codd. emendati habent, Sine ullo maleficio.

MALEFICIUM, i. n. [illegible] Damnum, Injuria, facinus. Budæus, Maleficium dicitur, quicquid improbe admissum est. Ulpian. in l. 1. D. Si familia furtum fecisse dicatur, Utilissimum id edictum Prætor proposuit, quo dominis prospiceret adversus maleficia servorum. Cic. pro Rosc. Amer. 103. Ut si dissimulare omnes cuperent se scire ad quem maleficium pertineret.
Maleficium & scelus. Cic. 2. Off. 40. Ut ne illi quidem qui maleficio & scelere pascuntur, possint sine ulla particula justitiæ vivere.
Abest ab illo maleficium. V. ABSUM.
Admittere. In ADMITTO.
Committere maleficium, & Admittere maleficium. Cic. pro Rosc. Amer. 62.
Conquirere maleficia. Varr. de L. L. lib. 4. 14. V. QUÆSTOR.
Contaminare se maleficio. Cic. pro Rosc. Amer. 116.
Convictus maleficii. V. CONVINCO.
Facere maleficium. Auctor ad Heren. lib. 2. 8.
Occultare. Cic. pro Cœl. 53.
Perficere. Cic. ibid.
Persequi. Sallust. in Catil. 52. pr. Nam cetera maleficia tum persequare, ubi facta sunt. Sic MSS. Sed Cort. delendam hanc vocem censet.
Prohibere a. Cæs. 2 Bell. Gall. 28. extr. Finitimis imperavit, ut ab injuria & maleficio se suosque prohiberent.
Suscipere. Auctor ad Heren. lib 2.
Temperare ab injuria & maleficio. Cæs. 1. Bell. Gall. 15. Neque homines, data facultate itineris per provinciam faciendi, existimabat temperaturos ab injuria & maleficio. De Helvetiis.
Exercitus transit sine maleficio, i. e. Innoxius, nihil damni adferens. Cæs. 1. Bell. Gall 9. extr.
Maleficium, per excellentiam, pro Veneficio, ut Maleficos, pro Venefico, &c. V. Bynckersh. Obs. Jur. Rom. 3. 10. & Hambergeri Diss. de Incendiis pars altera, p. 2. 3.

MALEFICIŌSE, Adv. [illegible] Cic. pro Cæcin. 26. Quum hoc novæ litis genus tam maleficiose intenderet, &c. Alia exemplaria habent Malitiose.

MALEFERIĀTUS, a, um. Adj. vel potius distincte Male feriatus. V. FERIATUS.

MALEFĬDUS, a, um. Adj. Virg. 2. Æn. 23.
— statio malefida carinis.
Caput malefidum. Ovid. in Ibin 85. conf. Petron. cap. 123. Al. divise.

MALEFORMIS, e. Adj. Gloss. Lat. Gr. [illegible].

MALEFORTIS, e. Adj. Infirmus. Prudent. in Symmach. 2. 453. Nisi dividendum est, — male fortia fila.

MALELŎQUAX, ācis. Adj. Gloss. Gr. Lat. [illegible] & [illegible]. Publ. Syro, est Maliloquax.

MALEOLENS, Cic. 2. de Orat. 249. At in maleolentem, Video me a te circumveniri, subridicule Philippus. [At quis conjuncte legendum statuat? V. in MALE similia quamplurima. Sic Male moratus in Gloss. Gr. Lat. [illegible], & in Lat. Gr. Male pacata, [illegible].

MALESĀNUS, a, um. Adj. [illegible] Gl. Gr. Lat] Adj. Cic. 9. Att. 15. Ego illum malesanum semper putavi. conf. Prudent. Psychom 203. Hor. 1. Epist. 19. 3. Virg 4. Æn 8 Malesana cicatrix. Ovid. Remed. Amor. 623. [Hocquoque dividi potest, & sequens omnino debet.

MALESENTIENS, entis. Partic. Cic. in Pison. 10. An potest esse ulla excusatio, non dicam malesentienti, sed &c. Sed rectius divise scribitur.

MALESUĀDUS, a, um. Adj. [illegible] Gl. Gr. L.] Plaut. Most. 1. 3. 56. Malesuada vulgo lena. Virg 6. Æn. 276.
Et Metus & malesuada Fames, & turpis Egestas.

MALETRACTATIO, ōnis. F. unico vocabulo ab Arnob. dicitur, quam Rhetores actionem malæ tractationis, duobus scilicet verbis, proferunt. Sic enim scribit lib. advers. Gent. 4. p. 142. Et tolerari forsitan hæc maletractatio posset. Item alio loco, p. 149 Immunes tamen a deorum maletractatione nec sic estis. Annotavit Turneb.

MALEVŎLUS, a, um. Adj. [illegible] Invidus; malum cuiquam exoptans. Cic. ad Brut. 15. Atque illo die cognovi paulo plures in Senatu malevolos esse quam gratos.
Malevoli sermones. Cic. 3. Fam. 10.
Malevolus pro Fascinatore. V. Barth. ad Gratii Cyneg. v 406. p. 137. & 138.

MALEVŎLENS, entis. [illegible] Idem quod Malevolus. Plaut. Bacch. 4. 3. 4. Malevolente ingenio natus. Al. Male volente Genio recte. conf. Capt 3. 4. 51. & Stich. 2. 3. 68. Hinc
Superl. Cic. 1. Fam. 7. Malevolentissimæ obtrectationes.

MALEVOLENTIA, æ. f. [illegible] est Voluptas ex malo alterius sine emolumento suo; ut ait Cic. 4. Tusc. 20. Idem 1. Q. frat. 1. 34. Quanquam illorum erit verius judicium obtrectatione & malevolentia liberatum.
Occurrere malevolentiæ hominum Cic. 11. Fam. 11.
Malevolentia suffusus. Cic. 1. Fam. 9.
Infuscatus malevolentia. Cic. pro Planc. 22. Vicinitas non infuscata malevolentia.

MALIGNUS, a, um. Adj. [illegible] Difficilis. Malignus est, Qui difficultatem sui ostendit, inquit Donatus in Ter. Hec. 1. 2 84.
Maligna multo, & magis procax facta illico est. Ordo est, Multo magis maligna & procax illico facta est. Plin. Homo malignus & invidus. V. MALIGNOSUS.
Mente maligna facere aliquid Catull. 66. 37.
Oculus, Invidus. Virg. 5. Æn. 653.
At matres primo ancipites, oculisque malignis
Ambiguæ, spectare rates.
Vulgus. Hor. 2. Carm. 16. 39.
Aditus maligni, apud Virg. 11. Æn. 525.
— tenuis quo semita ducit,
Angustæque ferunt fauces, aditusque maligni. i. e. Angusti & arcui.
Ager malignus, Gracilis, minus ferax, inquit Nonius 4. 299. Unde etiam Maligni colles, Virg. 2. Georg. 179.

Fama maligna alicui. Ovid. 4. Trift. 10. 126. h. e. Fama angufta & tenuis.
Ignis, Exiguus. Martial. 10. 96.
Difficiles primum terræ, collefque maligni.
Lux, Subobfcura. Virg 6. Æn. 270.
Quale fub incertam lunam, fub luce maligna.
Munus. ut, Incertum ac fragile nimium eft hoc naturæ munus, quicquid datur nobis; malignum vero & breve. Plin. lib. 7 cap 50.
Malignus, Parcus. Quintil. lib. 2. cap. 2. In laudandis difcipulorum dictionibus nec malignus, nec effufus. Budæus.

MALIGNE, Adv. [κακοήθως] Perverfe, & quod malitiofe Cicero dicit. Liv. 3. 63. Gemina victoria duobus bifariam prælìis parta, maligne Senatus in unum diem fupplicationes COSS. nomine decrevit.
Bene facta maligne detrectare. Ovid. 13. Met. 270.
Maligne divifus ager. Liv. 8. 12. Materiam autem præbebat criminibus ager in Latino, Falernoque, maligne plebi divifus.
Laudare aliquem maligne. Hor. 2. Epift. 1. 209.
Maligne vluens. Plin. lib. 34. cap. 11. h. e. Depravate, non optime.
Compar. Curt. 8. 29. & Sen. Epift. 44.

MALIGNITAS, ātis. f. [κακοήθεια, κακοθυμία, κακότης] Malus genius, perverfa & depravata voluntas. Plaut. Capt. 3. 1. 5.
Nam hercle huic diei, fi liceat, oculos effodiam lubens;
Ita malignitate oneravit omnes mortales mihi. Plin. lib. 25. cap. 8. Notata eft autem hæc animalis hujus malignitas in alia herba major, de Cervo.
Malignitas, Parcitas. Livius 34. 34. Inopiam publicam, malignitatem conferendi ex privato.

MALIGNŌSUS, a, um. Adj κακοτεχνής Gloff. Lat. Gr. [At in Gr. Lat. vitiofe excufum Maluginofus. Nifi forte Maligenofus fcribendum. Siquidem fine dubio Malignus ex Maligenus contractum eft. Quin nec Malignitofus fpreverim. V. Dignitofus in DIGNUS.

MALIGNO, & MALIGNOR, [κακοηθεύομαι Gl. Gr. L.] Vulg. Interpret. Pfal. 63. 3 & 73. 3. & 83. 3.

MALITAS, ātis. f. Ulpian. l. 5. D. Quod metus caufa, Timor majoris malitatis.

MALITIA, æ. f. [κακία, πονηρία, ῥᾳδιουργία] Erafm. Malitia, Perverfitatem fonat, quum quis data opera male agit. Cic. 4 Tufc 34. Hujus igitur virtutis contraria eft vitiofitas: fic enim malo quam malitiam appellare eam quam Græci κακίαν appellant. Nam malitia certi cujufdam vitii nomen eft, vitiofitas omnium. Idem 3. de Nat. Deor. 75. Malitia eft verfuta & fallax nocendi ratio. Idem 3. Off. 71. Nec vero in prædiis folum jus civile ductum a natura, malitiam, fraudemque vindicat; fed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Idem 1. de Legib. 49. Atque etiam fi emolumentis, non fua fponte, virtus expenditur, una erit virtus, quæ malitia rectiffime dicetur. Ut enim quifque maxime ad fuum commodum refert quæcunque agit, ita minime eft vir bonus; ut qui virtutem præmio metiuntur, nullam virtutem, nifi malitiam putent.
Levis. Senec. Epift. 47. Hoc habent inter cetera boni mores, placent fibi & permanent; levis eft malitia, fæpe mutatur non in melius, fed in aliud.
Mala. Plaut. Aul. 2. 2. 38.
Certe edepol equidem te civem fine mala omni malitia
Semper fum ratus, & nunc arbitror. Hinc Non. 6. 38. In Mediis vocibus ponit.
Audere aliquid malitia. Quintil. lib. 3. cap. 8. Sic Catilina apud Saluftium loquitur, ut rem fceleratiffimam non malitia, fed indignatione videatur audere.
Certare. V. CERTO.
Malitia cæli, Inclementia. Plin. Quod modo cæli, modo terræ malitia facit. Varr. Id fæpe accidit malitia foli.

MALITIŌSUS, a, um. Adj. [κακότεχνος] Verfutus, callidus, aftutus, fallax. Cic. 3. Off. 58. Hoc autem celandi genus quale fit, & cujus hominis, quis non videt? certe non aperti, non fimplicis, non ingenui, non jufti, non viri boni; verfuti potius, obfcuri, aftuti, fallacis, malitiofi, callidi, veteratoris, vafri.
Malitiofa juris interpretatio, Calumnia. Cic. 1. Off. 33. & 3. 57.

MALITIŌSE, Adv. [κακοτέχνως] Callide & dolofe. Cic. 2. Verr. 33. Ex iftiut tempore & caufa, malitiofe: neceffe eft iftiufmodi.
Facere malitiofe in eligendo. Cic. In Orat. 190.
Dolofe aut malitiofe. Cic. 3. Off. 61. Aut quum dicitur, inter bonos bene agier; quicquam agi dolofe aut malitiofe poteft?
Malitiofe atque confulto aliquid facere. Cic. 4. Verr. 162. Sed ego Metello non irafcor: neque ei fuam purgationem eripio, qua ille apud omnes utitur, ut nihil malitiofe neque confulto feciffe videatur.
Malitiofe verfari in re aliqua. Ulpian. in l. Si rem alienam in principio. D. de pignorat. action.
Compar. Malitiofius gerere rem mandatam. Cic. pro Rofc. Amer. 111.

MALITIOSĪTAS, ātis. f. apud Tertullian.

PĒJOR, us. [κακίων] compar. a Malus. Cic. 8. Philip. 29. Turpis autem fuga mortis, omni eft morte pejor.
Pejore res loco non poteft effe, quam lo quo nunc fita eft. Ter. Adelph. 3. 2. 46.
In pejus ruere. Virg. 1. Georg. 200.

PEJUS, Adv. [χεῖρον] pro Magis, & multo magis ac vehementius. Cic. 11. Philip. 12. Quum hæc veteranus Capho, quo neminem veterani pejus oderunt.
Spe pejus. Hor. 1. Epift. 6. 13.

PEJŌRO, āre. Pejus deteriufve reddere. Paul. lib. 2. Sententiarum, cap. 19. Homo liber, qui ftatum fuum in poteftate habet, & pejorare eum, & meliorem facere poteft. Hinc

PEJORANS, Partic. non femel apud Medic. Pejorans morbus. Cæl. Aurel Acut. 2. 1. 8.

PESSĪMUS, a, um [χείριστος] fuperl. a Malus. Plin. lib. 11. cap. 37. Eft autem jecur nihil aliud quam purgamentum peffimi fanguinis.
Omnium peffimus poeta. Catull. ad Marcum Tull. Cic. 47. 5.
Monumenta peffima fcelerum. Ovid. 1. Amor. 7. 32.
Sors peffima rerum. Ovid. 14. Met. 489.

PESSIMUM, i. n. Maximum malum. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 13. Nunc contra, villam urbanam quam maximam ac politiffimam habeant, dant operam; ac cum Metelli, ac Luculli villis peffimo publico ædificiis certant. Liv. 2. 1. Neque ambigitur, quin Brutus idem, qui tantum gloriæ Superbo exacto meruit, peffimo publico id facturus fuerit, fi libertatis immaturæ cupidine priorum Regum alicui regnum extorfiffet.

PESSIME, Adv. [χείριστα] Cic. 5. Verr. 119. Intelligit fecum actum effe peffime.
Sentire peffime de Republica. Cic. 14. Philip. 18.

PESSUMUM, Adv. Plaut. Rud. 2. 3. 64.
Nunc eam cum navi fcilicet abiiffe peffumum in altum. Sed emendati libri Peffum præferunt.

M A M

MAMAUS, [Μάμαος] Fluvius eft Peloponnefi, in tractatu Triphyliaco, non procul a Pylo, qui olim Amathus dicebatur. Auctor Strab. lib 8.

MAMBLIA, Oppidum Æthiopiæ, ab ea parte qua Africam fpectat. Auctor Plin. cap. 30. lib. 4.

MAMERCUS, Prænomen Æmiliorum, a Mamerte i. e. Marte tractum. Mamercorum meminit Cic. de Claris Orat. 175. Et 2. Off. 58. V. Feft. & Spanh. de Ufu Numifm. Diff. 10.
Mamercus, Præful fuit Viennenfis, qui, tefte Ptolemæo Lucenfi, anno 454 fupplicationes primus inftituit, quas rogationes noftri vocabant, ob frequentes terræ motus, quibus ea regio infeftabatur. Volaterran.

MAMERS, [Ἄρης] lingua Ofcorum, dictus eft Mars, detractione fyllabæ. V. Feft.

MAMERTĪNI, [Μαμερτῖνοι] Populi Campani. Hi quum Meffanam coloniam mififfent, ipfi quoque Mamertini potius quam Meffanenfes funt vocati. Et quum ager eorum vini feraciffimus fit: Mamertinum vinum, non Meffanenfe appellatum eft. Martial. 13. 117.
Amphora Neftorea tibi Mamertina fenecta,
Si detur, quodvis nomen habere poteft. Dicti a civitate Mamertia, quæ a Lacedæmoniis fubverfa fuit, quod Meffenii quinquaginta virgines Lacænas violare tentaffent, & non confentientibus eas occidiffent. Aliam nominis caufam ex Alfio refert Feftus, aliam item vetus Interpres in Ibin. Ovid. 550. q. V.
De Mamertinis & Mamertina civitate, Cic. 4. Verr. 13. Item Plin. lib. 14. cap. 6.

MAMERTES, [Μαμέρτης] Corinthius, filius fratris fui Sifaponis libidine regnandi interfecit, maximo fuo malo. Nam ubi Sifapo factum refcivit, eum membratim difcerpfit, ut eft auctor Ovid. in Ibin, 549.
Truncus geras fævo mutilata partibus enfe,
Qualia Mamertis membra fuiffe ferunt. Legitur & Myceni, al. Mimnermi.

MAMIACES, [μαμιάκης] Genus monilis, quod collo fufpenditur, Doribus maxime proprium. De hoc Pollux lib. 5. cap. 16.

MAMILIUS, Octavius Tufculanorum dux Tarquinii fuperbi gener, ad quem expulfus fe contulit, ejufque opibus adjutus bellum Romanis intulit, a T. Æbutio Magiftro equitum ad lacum Regillum hafta perfoffus occubuit. Liv. 2. 15. & feq.
L. Mamilius Tufculi Dictator ob egregia in Urbem merita Romana civitate donatus. Liv. 3. 18. & 29. ab hoc videtur Mamiliorum gens fluxiffe, variis cognominibus diftincta. Feftus altius a Mamilia Telegoni filia arceffit, qui Tufculum condidit.

MAMILLARIA, Pici genus eft, a mamillarum fimilitudine ita dictum; cujus meminit Plin. lib. 15. cap. 18.

MAMMA, æ. f. [μαζός, τιτθός, μάμμη] octo fignificationis. Ter. Adelph. 5 9. 17. Et quidem tuo nepoti, hujus filio, hodie primam mammam dedit hæc. Cic. 3. de Finib. 18. Alia autem nullam ob utilitatem, quafi ad quendam ornatum, ut cauda pavoni, plumæ verficolores columbis, viris mammæ atque barba.
Emaciefcunt mammæ. Celf. lib. 2. cap. 9.
Exferta mamma. Virg. 1. Æn. 496.
Aurea fubnectens exfertæ cingula mammæ.
Preffis manabunt flumina mammis. Virg. 3. Georg. 310.
Putres, Equina quales ubera. Hor. Epod. 8. 7.
Mammas habent beftiæ. Plin. lib. 11. cap. 40. Quibus folida ungula, nec fupra geminos partus, hæc omnia binas habent mammas, nec aliubi, quam in feminibus. Eodem loci bifulca & cornigera; boves quaternas, oves capræque binas.
Balenæ vitulique mammis nutriunt fœtus. Plin. lib. 11. cap. 40. ad finem.
Urfæ mammas quaternas gerunt. Plin. lib. 11. cap. 40.
Mammæ porci. Martial lib 2. 37. Plin. lib 11. cap. 40. Primis genitis in quoque partu fues primas præbent; eæ funt faucibus proximæ; & fuam quifque novit, in fœtu quo genitus eft ordine, eaque alitur, nec alia; detracto illa alumno fuo fterilefcit ilico, ac refilit. Una vero ex omni turba relicto, fola munifex, quæ genito fuerat attributa, defcendit. Refilit, i. e. Intro retrahitur.
Mamma, pro Matre vel Nutrice. Plaut. Moft. 1. 4. 7.
Ecquid tibi videor mammam adire? Lamb. Al. Mamma, madere. Cato apud Non. 2. 97. Qui cibum ac potionem buas & papas docent; & patrem tatam, & matrem mammam.
Mamma, [μάμμη] Græca dictio. i. e. Avia, patria feu matris mater. V. Maia, in MAJA.
Mamma, in furculis arborum, Parva illa extuberantia corticis, e qua profiliunt & enafcuntur rami. Plin. lib. 17. cap. 16. de illo inferendi genere loquens, quam emplaftrationem vocant.

MAMMĀTUS, a, um. Adj. [μαστοειδής] Quod mammas, vel mammarum fimilitudinem habet: onde tegulæ mammatæ dictæ funt, quæ balneis adhibentur & aquæductibus. V. Plin. 35. 12. &c.

MAMMEĀTUS, a, um. [τιτθώδης] Adj. Idem. Plaut. Pœn. 1. 2. 181.
Hujus amica mammeata, mea inimica & malevola. Non. 2 549.

MAMMŌSUS, a, um. Adj [τιτθώδης] A mamma, mammofa. Varr. de L. L. lib. 7. 5. Quæ habet magnas mammas. Martial. lib. 14. 149.
Mammofas metuo: teneræ me trade puellæ.
Mammofa pira, apud Plin. lib. 15. cap. 15. Pomponiana cognomina mammofa, liceriana, feveriana, &c.
Panus. Plin. lib. 18. cap. 7. Sunt & panico genera: Mammofo e pano, parvis racemato paniculis & cacumine gemino.
Tus. Plin lib 12 cap. 14. Præcipua autem gratia eft mammofo, quum hærente lacryma priore, confecuta alia mifcuit fe. i. e. Feminino, ad differentiam Turis mafculi.

MAM

MAMMŬLA, æ. f. dimin. Celſ. lib. 7. cap. 26. Femina brevius urinæ ſimiliter & rectius iter habet: quod mammulæ ſimile, inter imas oras ſuper naturale poſitum, non minus ſæpe auxilio eget.

MĂMILLA, æ. f. dimin. [τιτθίον, θηλὴ] Juvenal. 6. Sat. 400.

Illa loqui recta facie, ſtrictiſque mamillis.

Mamillæ penſiles in capris. Varr. lib. 2. de R. R. cap. 3. Sub roſtra duas ut mamillas penſiles habeant. Alia exemplaria habent Mammulas.

MAMILLĀRE, is. n. Velum ſive faſcia, qua mulieres mammas tegunt: de quo epigramma apud Martial. lib. 14. 66.

Taurino poteras pectus conſtringere tergo:
Nam pellis mammas non capit iſta tuas.

MAMMACŪTHUS, [Μαμμάκυθος] Vir quidam fuit ſola illuſtris fatuitate, ſicut & quidam Meltides. Unde apud Ariſtophanem κεχηνότες μαμμάκυθοι, id eſt hiantes Mammacuthi. Hinc factum opinor, inquit Cæl. lib. 17. cap. 4. ut homines id genus quandoque Mammacuthos dicamus.

MAMMÆA, [Μαμμαία] dicta eſt Julia, Emeſa Phœniciæ oriunda, Mæſæ, quæ Juliæ Severi ſoror fuerat, filia minor, Alexandri Severi mater, & Soæmiadis, quæ Elagabalum peperit, ſoror. Hæc primam filio favorem militum conciliavit, mox eidem, adjuvante Mæſa matre, adoptationem ab Antonino Elagabalo conſobrino, Cæſariſque cum participatu imperii dignitatem impetravit, eumque ab inſidiis illius, pœnitentis jam facti, prudentia ſua texit. Qui cum, cæſo a militibus Antonino, Imperatoris appellatione ſummam poteſtatem ſolus adeptus eſſet, puerilem ejus ætatem, ſimulque ſummam imperii, Auguſtæ nomine, magna prudentiæ & fortitudinis laude, moderata eſt. Sed impar avaritiæ, militum alienatis repentina defectione animis, una cum filio in Gallia, vel, ut alii tradunt, in Britannia, a Maximini factione occiſa eſt. Herodian. lib. 5. & 6. Lamprid. Vict. Eutrop. in vita Alexandri. In nummis, non geminata littera, MAMÆA ſcribitur.

MAMMÆÆ, Lampridio in Alexand. cap. 26. tradente, Diætæ dictæ ſunt, quas Alexander Romanus imperator in Palatio ſtruxit, quaſque, inquit, imperitum volgus hodie Ad mammam vocat.

Fuit in Baiano item cum ſtagno palatium Mammææ nomine ab eodem ob Matris memoriam ædificatum, ut idem l. c. memorat. Meminit Cæl. lib. 12. cap. 18.

MAMMÆĀNUS, a, um. Adj. ut Puellæ & pueri Mammæanæ & Mammæani. Lamprid. l. c. 57. extr.

MAMMŌNAS, æ. m. [Μαμωνᾶς] Chaldæorum lingua Divitiæ & opes nuncupantur.

Mammona neque Græca vox eſt, nec Hebraica, ſed Syriaca, ut oſtendit divus Hieronymus, idem apud eos ſignificans quod apud Græcos πλοῦτος, quam poetæ deum faciunt. Eſt enim vox ſingularis numeri, & generis maſculini. Divus Auguſtinus indicat linguam Pœnorum affinitatem habere cum Hebræorum lingua: Id quod alicubi fatetur & Hieronymus. Porro Pœnorum lingua Mammon vocari lucrum. Eraſmus in Matth. 6. 24.

MAMPHŬLA, æ. f. Panis Syriaci genus, de quo Lucil. apud Feſt. q. V.

MAMPHUR, ſiris. n. Lignum rotundum loro circumvolutum quod circumagunt fabri in operibus tornandis. Feſt.

MĂMURIUS, [Μαμούριος] Mamurius Veturius, Faber quidam fuit apud Oſcos natus, tempore Numæ. Hic ancilia, pleraque deorum ſigna ex ære compoſuit. V. Feſt. in Mamurii. Propert. lib. 4. 2. 61.

At tibi Mamuri formæ cælator ahenæ. Quo in loco ſecunda ſyllaba producitur, quæ apud Ovid. 3. Faſt. 382. corripitur.
Mamurius, morum, fabræ ne exactior artis, &c.

MAMURRA, æ. m. [Μαμούῤῥας] Formiis natus, Eques Romanus, Catulli carminibus proſciſſus, præfectus fabrûm C. Cæſaris in Gallia fuit, quem primum Romæ parietes totius domus ſuæ in Cœlio monte cruſta marmoris operuiſſe ex Cornelio Nepote Plin. tradidit lib. 36. cap. 6. Urbs Mamurrarum. Hor. 1. Serm. 5. 37. i. e. Formiæ.

M A N

MANETHUS, [Μάνεθος] Ægyptius fuit ex Dioſpoli urbe ortus, qui de phyſiologia & de aſtrologia judiciaria carmen reliquit.

Fuit & alter hoc nomine Mendeſius, ſacerdos apud Ægyptios. Utriuſque meminit Suid.

MĂNĀCUS, i. m. Tarentina voce Lineam eclipticam, lunæ orbitam, Circulum manacum veteres appellarunt, quaſi μηνιακὸς Dor. pro μηνιακόν. V. Vitruv. 9. 8. Unde Calendarium *Almanach* dictum putat Dalechamp. ad Plin. 2. 9.

MANALIS Lapis, V. MANO.

MANCEPS, ĭpis. m. [ἐργολάβος] eſt (inquit Feſt.), Quiſquis a populo aliquid emit, conducitve, quia manu ſublata ſignificat auctorem ſe emptionis eſſe. Conductor alias Latina dicitur, aut Redemptor. Papin. in l. Qui fidejuſſor. D. locati cond. V. p. p.

Mancipes, ſunt publicanorum principes, Romani homines, qui, quæſtus ſui cauſa, ſi decumas redimunt, Decumani appellantur: ſi portum, aut paſcua publica, Portitores, aut Pecuarii: quorum ratio Scriptura dicitur. Hi omnes exigenda a ſociis ſuo periculo exigunt, & Reip. repræſentent, providentes etiam in illa redemptione commodis ſuis. Hæc Aſcon. in Divinat. 33.

Mancipes, Publicani, qui a Cenſſ. quinto quoque anno publica, id eſt populi Ro. vectigalia redimebant: ii ſi vectigales agros, ut Decumani, redimebant, eos poſtea colonis & aratoribus elocabant. Papin. l. 53. D. locat. Qui fidejuſſor extitit apud mancipem pro colono publicorum prædiorum, quæ manceps ei colono locavit, reipub. non tenetur. Cic. Verr. 5. publicanorum principes ſimiliter Mancipes appellat. Hotomanus. V. Aſcon. l. c. & in 2. Verr. 13.

Manceps, pro Emptore bonorum, ſeu Sectore. Cic. pro Roſc. Amer. 21. Hominis ſtudioſiſſimi nobilitatis manceps fit Chryſogonus. Budæus & Hotom. Cic. 12. Att. 3. pr. Nomen illud, quod a Cæſare, tres habet conditiones: aut emptionem ab haſta, aut delegationem a mancipe annua die, aut Vecteni conditionem, ſemiſſe. Senſus eſt: Metho proſcripti bona ſibi a Cæſare dono data venditurus erat auctione publica, ut Ciceroni ſolveret quod debebat. Ex tribus conditionibus primam poſuit, quum dixit, emptionem ab haſta. Poſſum, inquit Cicero, emere ab haſta, id eſt emere in auctione (nam haſta ponebatur, ubi auctio fiebat) & accipere ex iis bonis quantum ſatis ſit pro ea ſumma, quæ mihi a Methone debetur. Secunda conditio eſt, ſi alius ea bona quæ in auctione vendentur, emat: eamque pecuniam, quam Methoni pro emptione debebit, mihi ad annum ſe eſſe numeraturum promittat, Methone ipſo concedente. Hæc eſt quam vocat delegationem a mancipe: propterea quod ea ratione Metho non ipſe Ciceroni pecuniam ſolviſſet, ſed ſolutionis faciendæ curam delegaſſet mancipi, id eſt ei qui illa bona in auctione emiſſet. Mancipes enim dicuntur, qui aliquid in auctione emunt. Delegationem igitur a mancipe, tranſlata ſolutione a Methone ad mancipem. Tertia conditio Methoniani nominis explicandi: Faciat Metho, quod Vectenus debitor meus facit. Pendat mihi ſemiſſem uſuram pro ea pecunia quam debet. Ex P. Manut. comment. in Ep. ad Att. Sed aliter Popma cap. 9. V.

Manceps, pro Negotiatore & coemptore, ſeu Monopola. Plin. lib. 33. cap. 4. Aut aliquis prævalens manceps annonam flagellet. Budæus.

Manceps, metaphoricôs uſus eſt Plin. lib. 2. ad Maximum, epiſt. 14. Sequuntur auditores actoribus ſimiles, conducti & redempti mancipes. Convenitur a conductis & redemptis in media Baſilica. Mancipes (inquit) id eſt ii qui cauſidicos in cauſis agendis, conducta ad hoc corona vulgi plaudentis, laudandos redemerunt. Budæus.

Manceps, pro Mancipatore, qui dat aliquid mancipio. Plaut. Curc. 4. 3. 29.

Ego mancipem te nihil moror, nec lenonem alium quemquam.

Antea 4. 3. 9. autem dixerat,

— egon' ab lenone quicquam
Mancipio accipiam, quibus ſui nihil eſt, niſi una lingua,
Qui abjurent, ſi quid creditum eſt. Budæus.

MANCĬPIUM, vel MANCŬPIUM, i. n. [χείρωμα] Mancipium, Dominii comparatio, poſſidendique jus, atque etiam dominium & mancipatio. Cic. 1. de Orat. 178. Quum enim Marius Gratidianus ædes Auratæ vendidiſſet, neque ſervitutem quandam earum ædium partem in mancipii lege dixiſſet, defendebamus quicquid fuiſſet incommodi in mancipio, id ſi venditor ſciſſet, neque declaraſſet, præſtare debere. Budæus. Cic. 7. Fam. 29. Sum enim χρῆσει μὲν tuus, κτήσει δὲ Attici noſtri: ergo fructus eſt tuus, mancipium illius. Et 7. 30. Attici proprium te eſſe ſcribis mancipio & nexu, meum autem uſu & fructu. ¶ Priore Cic. loco Mancipium, ſervum, ſeu mancipatum denotat.

Lex mancipiorum. Varr. de L. L. lib. 5. 7.

Mancipia veteres appellabant, quæ poſteriores Mobilia; Prædia vero, quæ iidem Immobilia. Modeſtin. l. 3. D. de diverſ. temp. præſcr. Longæ poſſeſſionis præſcriptionem, tam in prædiis, quam in mancipiis locum habere manifeſtum eſt.

Mancipio vendere, eſt Eas res quæ mancipi ſunt, ita vendere libra & ære adhibitis, ut evictionis periculum præſtetur. Verum hoc amplius animadverti moris fuiſſe, ut Auctor, id eſt venditor nexu ſe dicis cauſa obligaret, ad rem mancipi, hoc eſt emptori perpetuo præſtandam. Cic. pro Muren. 3. Quod ſi in iis rebus repetendis quæ mancipi ſunt, is periculum judicii præſtare debet, qui ſe nexu obligavit: profecto etiam rectius, &c. Hinc Mancipio & nexu conjungi videmus. Varro de L. L. lib. 6. 5. Manilius ſcribit omne quod per libram & æs geritur, in quo ſint mancipi, nexum eſſe. Mucius Scævola, quæ per æs & libram fiant, ut obligentur, præterquam quæ mancipio dentur. Hoc verius eſſe ipſum verbum oſtendit, de quo quæritur. Nam idem quod obligatur per libram, neque ſuum ſit, inde nexum dictum. Hæc ille; quæ ſic intelligo, ut ex Mucii ſententia ea Nexa dicantur, non tantum quæ abalienata ſunt, ſed etiam quæ oppignorata. Cic. 7. Fam 30. Attici proprium te eſſe, ſcribis, mancipio & nexu; meum autem uſu & fructu. Et de Aruſp. Reſp. 14. Multæ ſunt domus &c. jure mancipii, & jure nexi. In Topic. 28. Abalienatio eſt ejus rei quæ mancipi eſt, aut traditio alteri nexu, aut in jure ceſſio. Quo ex loco conjuncto cum altero lib. 3. de Legib. animadvertere eſt eum qui mancipabat nexu obligatum rem mancipi tradidiſſe. Idem in Parad. 5. Non enim ita dicunt eos eſſe ſervos, ut mancipia quæ ſunt dominorum facta nexu, aut aliquo jure civili. i. e. In jure ceſſione & uſucapione. Ceterum qui mancipio vendebat, evictionis periculum in ſe recepiſſe, ex Plaut. patet, qui ſic in Perſ. 4. 3. 55.

Ac ſuo periculo is emat, qui eam mercabitur;
Mancipio, neque promittet, neque quiſquam dabit. Et paulo poſt, 63.
Niſi mancipio accipio, quid eo mihi opus mercimonio? Hæc Hotoman.

Mancupio accipere. Plaut. Trin. 2. 4. 19.

Minas quadraginta accepiſti a Callicle,
Et ille ædes abs te accepit mancupio. i. admodum.

Mancipio dare, pro Tradere in jus proprietatis. Seneca Epiſt. 72. Fortuna nihil dat mancipio. Huc pertinet etiam exemplum Lucret. lib 3. 985.

Vitaque mancipio nulli datur, omnibus uſu. i. e. Nulli ita datur ut propriam ac perpetuam habeat.

Mancipium, [ἀνδράποδον, δορυάλωτος] Homo bello captus, & ſervituti ſubjectus. Varr. lib. 5. de L. L. 8. Mancipium, inquit, quod manu capitur. Plin. lib. 28. c. 2. Mancipia fugitiva retinere. Cic. 3. Off. 71. Nec vero in prædiis ſolum jus civile ductum a natura, malitiam fraudemque vindicat, ſed & in mancipiorum venditione, venditorum fraus omnis excluditur. Idem 2. in Rull. 38. Qui agri, quæ loca, ædificia. Quid eſt præterea? multa in mancipiis, in pecore, auro, ebore, veſte, ſupellectili, ceteris rebus.

Locuples mancipiis. Hor. 1. Epiſt. 6. 39.

Negotiatores mancipiorum. Quintil. lib. 5. cap. 12.

Amicum mancipium domino, & frugi. Hor. 2. Serm. 7. 3.

Conciliatum. V. CONCILIO.

Fieri mancipium alicujus. Ovid. 4. de Pont. 5. 40.

Pro quibus ut meritis referatur gratia, jurat
Se fore mancipium tempus in omne tuum.

Sui mancipii eſſe, Nullius dominio ſubjectum eſſe. Cic. ad Brut. 16. An ut eſſet ſui juris ac mancipii Reſpublica? niſi forte non de ſervitute, &c.

MANCĬPO, [χειρόω, ἀνδραποδίζομαι, ἐξανδραποδίζω] āre. quaſi Manu capere. Plaut. Curc. 4. 2. 10.

Mancipare, pro Vendere quandoque accipitur. Cic. 2. Philipp. 51. Tum iſta venditum, atque mancipatum Tribunatum, conſiliis veſtris oppoſuit. Mancipatum emphaticôs dixit, plus quam Venditum. Plinius lib. 7. Epiſt. 18. Nam pro quingentis millibus nummûm, quæ in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiſeram, agrum ex meis longe pluris actori publica

publico mancipavi, eundemque vectigali imposito recepi. Plin. Mancipare, non pro Vendere posuit, sed pro Alienare. Budæus.
Usus quædam mancipat. Hor. 2. Epist. 2. 159. Scribitur & Mancupo, ut Mancupium.

MANCIPĀTUS, a, um. [ἀνδραποδισθεὶς] Partic. Devinctus, astrictus. Cic. de Senect. 37. Ita enim senectus honesta est, si se ipsa defendit, si jus suum retinet, si nemini mancipata est, si usque ad ultimum spiritum dominatur in suos. Al. Emancipata.

MANCIPĀTUS, ûs. m. [ἀνδραποδισμὸς] Plin. lib. 9. cap. 35. de unione, Et hoc tamen æternæ prope possessionis est, sequitur hæredem, in mancipatum venit, ut prædium aliquod. i. e. Solennitates eæ adhibentur, quæ solent in iis rebus quæ sunt mancipi. Budæus. V. Hard. in loc.

MANCIPATIO, ōnis f. [ἀνδραπόδισις] est (inquit Boethius in Topic. Cic. lib. 3.) Imaginaria quædam venditio; quod ipsum jus, proprium est Romanorum civium. Ea res ita agitur, Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus; & præterea alio ejusdem conditionis, qui libram æneam teneat, qui appellatur libripens: is qui mancipium accipit, æs tenens ita dicit, Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc ære, æneaque libra. Deinde ære percutit libram, idque æs dat ei, a quo mancipium accipit, quasi pretii loco. Budæus. Videantur JC. maxime Heinec. antiquit. ad Instit. 1. 12. 6 sq.

MANCĬPI, sive MANCŬPI, indecl. Genitivum esse contractum docent Voss. de Art. Gram. 3. 46. Salmas. de Usur. cap. 8. & Perizon. ad Sanct. Minerv. 4. 4. 12.
Mancupi emptio. Plin lib. 33. cap 34. Qua consuetudine in iis emptionibus, quæ mancipi sunt, etiam nunc libra interponitur. Hard. Quæ mancipii sunt.
Omnes res aut mancipi sunt, aut nec mancipi. Mancipi res sunt, prædia in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualia domus. Item jura prædiorum rusticorum, velut via, iter, actus, & aquæductus. Item servi, & quadrupedes, quæ dorso collove domantur, velut boves, muli, equi, asini. Ceteræ res nec mancipi sunt. Elephanti & cameli quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt; quoniam bestiarum numero sunt. Hæc Ulpian. tit. 19. ejus libri qui inscribitur, Tituli ex corpore Ulpian. V. Cic. pro Flacc. 80.
Mancupi ædes poscere. Plaut. Most. 5. 1. 43.

Vel hominem jube ædes mancupi poscere.

MANCĪNUS, [Μαγκῖνος] Cognomen gentis Hostiliæ. C. Hostilius Mancinus cum M. Æmilio Lepido Consul fuit A. U. C. 617. qui quod ignominiosam cum hostibus Numantinis pacem erat pactus, ad liberandos religione Romanos, hostibus fuit deditus, sed non receptus. V. Vellej. 2. 90. Flor. 2. 18 Appian. Iber.

MANCUS, a, um. Adj. [ἀνάπηρος] proprie significat Eum qui sine manu est; quasi Manu carens. [vel Captus] Cic pro Rabir. 21. Quintus Scævola confectus senectute, præpeditus morbo, mancus & membris omnibus captus ac debilis. Ovid. 3. Fast. 826.

Et licet antiquo manibus collatus Epeo
Sit prior, irata Pallade mancus erit.

Officiis mancus. Hor. 2. Epist. 2. 21. h. e. Ad talia officia perficienda inutilis.
Mancus, ad res inanimatas transfertur, pro Debili.
Cognitio. Cic. 1. Off. 154. Etenim cognitio, contemplatioque naturæ, manca quodammodo, atque inchoata sit, si nulla actio rerum consequatur.
Fortuna. Hor. 2. Serm. 7. 88.
Prætura. Cic. pro Miloo. 25. Occurrebat, mancam ac debilem Præturam suam futuram Consule Milone.
Virtus. Cic 3. de Fin. 30. Qui mancam fore putaverunt sine aliqua accessione virtutem.

MANDANE, [Μανδάνη] Astyagis filia, quæ ei visa est per quietem tantum urinæ facere, ut omnem ipsius urbem oppleret, atque universam Asiam inundaret. Hæc Cambysi nupsit, ex quo genuit Cyrum. Herodot. lib. 1. V. Justin lib. 1. cap. 4 qui rem fusius tractat, paulo aliter tamen.

MANDANIS, [Μανδάνις] Gymnosophista fuit insignis apud Indos, quem quum Alexander ad Jovis filii epulum vocari jussisset, constantissime fertur respondisse, nec illum Jovis filium esse, nec ejus minas pertimescere, & multa alia quæ vide apud Strab. lib. 15.

MANDATUM, V. MANDO, āre.

MANDĒLA, [Μανδήλα] Pagus est in Sabinis, ut auctores sunt Acron & Porphyrion in Hor. 1. Epist. 18. 105. — gelidus Digentia rivus
Quem Mandela bibit rugosus frigore pagus.

MANDIBULA, In MANDO, ĕre.

MANDO, [ἐντέλλομαι, ἐπιτάσσω, παραγγέλλω, ἐπισκήπτω] āre. a Manu dando declinatum constat; quod in dandis accipiendisque mandatis manus sibi invicem dare mos erat. Est autem Mandare, Alicui personæ gerendum aliquid exsequendumque committere, ut ait Vall. lib. 5. Plaut. Perf. 4. 3. 61.

Jam hic credo aderit, accersi illum mandavi. Emendati libri,
Accersit illum a navi. Ter. Adelph. 3. 3 18.
Huic mandes, si quid recte curatum velis.

Res suas alicui mandare. Tacit lib. 4. Ann 66. Res suas Cæsar spectatissimo cuique, quibusdam ignotis, ex fama mandabat. i. e. Famam ipsorum secutus.
Extremas preces P. Quirino propinquo suo ad principem mandat. Tacit. lib. 2. Ann. 30.
Causam aliquam alicui, i. e. Committere. Ovid. 13. Met. 199.
Curam, Committere, vel relinquere. Caius in l. ex maleficio. § ideo autem. D de actione & obligationib. Nec ulli curam negotiorum suorum mandant.
Honores mandare alicui, pro Tribuere. Cic. 6. Verr. 81. Nobilitas desinat quæri, Pop. Rom hominibus novis, atque industriis libenter honores mandare, semperque mandasse.
Magistratum, Decernere. Cic. 3. de Legib. 33. Suffragia in magistratu mandando, aut reo judicando, aut lege, aut rogatione sciscenda, clam, an palam ferre melius esset.
Officium. Plin. 6. Epist. 110. Aliquanto magis me delectat mandatum mihi officium, postquam par Cornuto datum video.
Opus miserum mandat focum. Stat. 9. Theb. 168.
Procurationem mandare, commendare, &c. Non. 2. 586.

Salutem suam mandare alicui. Ovid. 4. de Pont. 6. 13.
Animis mandare ea quæ adulta fructus uberrimos ferant. Cic. 2. Tusc. 13. Cultura autem animi philosophia est, quæ extrahit vitia radicitus, & præparat animos ad satus accipiendos, eaque mandat his, & (ut ita dicam) serit, quæ adulta fructus uberrimos ferant.
Animis & mentibus mandare, quemadmodum & Mandare posteritati dicitur; hoc est, Memoriæ committere. Cic. 1. in Catil 27. Percipite quæso diligenter quæ dicam, & ea penitus animis vestris mentibusque mandate.
Arenæ semina, Committere. Ovid. 5. Epist. 115.
Fidei alicujus pecuniam, Credere, Commendare. Plaut. Trin. 1. 2. 91. Ter. And. 1. 5. 62.

Bona nostra hæc tibi committo, & tuæ mando fidei.

Foliis carmina. Virg. 6. Æn. 74.
Humo aliquem, pro Inhumare. Virg. 9. Æn. 214. Sic apud Cic. lib. 1. Tusc. 65. ex Homero,

Quo magis est æquum tumulis mandare peremptos.

Malis. Lucret. lib. 2. 637. V. in MALA, æ.
Sulcis hordea. Virg. 5. Ecl. 36.
Terræ semina, pro Seminare. Columel. lib. 1. cap. 7.
Æternitati mandare, Commendare, Tradere. Plin. in Paneg. c. 75. pr. Ante orationes principum tantum ejusmodi genere monumentorum mandari æternitati solebant.
Immortalitati, Æternum ut sit curare. Cic. pro Domo 76. Semel, quum id feci, quod omnes non negent, immortalitati, si fieri potest, mandandum, tu supplicio puniendum putasti.
Litteris Latinis Græco sermone tractata. Cic. 1. de Fin. 1. Non eram nescius, Brute, quum quæ summis ingeniis, exquisitaque doctrina philosophi Græco sermone tractavissent, ea Latinis litteris mandaremus, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret.
Litteris suas cogitationes. Cic. 1. Tusc. 6. Sed mandare quemquam litteris cogitationes suas, qui nec eas disponere, nec illustrare possit, nec, &c.
Litteris & memoriæ. Cic. 12. Philip. Quid huic facias, qui hoc litteris, memoriæque mandaverit?
Memoriæ est, h. e. Proditum, & memoriæ relictum. Gell. lib. 3. cap. 17. Memoriæ mandatum est, Platonem philosophum tenui admodum pecunia familiari fuisse. i. e. Scriptum est.
Memoriæ mandare aliquid, In memoria figere, & reminisci. Cic. de Amicit. 1. Ejus disputationis sententias memoriæ mandavi.
Monumentis mandare, Posteritati relinquere, & antiquitati committere. Cic. 4. Acad. 2. Ut litteris consignamus quæ monumentis mandare volumus; sic ille in animo res insculptas habebat. Ibid. lib 1. 3. Nunc posteaquam sum ingressus res eas, quas tecum simul didici, mandare monumentis, philosophiamque veterem illam a Socrate ortam, Latinis litteris illustrare, &c.
Monumentis annalium mandare. Cic. pro Sext. 102. Hæc fama celebrantur, monumentis annalium mandantur, posteritati propagantur.
Scriptis mandare, Scriptum posteritati relinquere. Cic. 2. Off. 3. Deinde ipsis scriptis non ea quæ nunc, sed actiones nostras mandaremus, ut sæpe fecimus.
Versibus, Versibus conscribere. Cic. pro Arch. 20 Neque est quisquam tam aversus a Musis, qui non mandari versibus æternum suorum laborum facile præconium patiatur.
Mandare in ultimas terras, Mittere, Amandare. Cic. pro Sull. 57. Eum familiarissimum suum dimittere ab se, & mandare in ultimas terras?
Mandari infra mortuos Cic pro Quint. 50. Is non modo ex numero vivorum exturbatur, sed si fieri potest, infra etiam mortuos mandatur.
Fugæ se, Fugere. Cæs. 5. Bell Gall. 18. Ut hostes impetum legionum atque equitum sustinere non possent, ripasque dimitterent, ac se fugæ mandarent. Sisenn. Histor. lib. 3. Post principia paulatim recedunt, atque inde cum paucis fugæ se mandant. apud Non. 2. 516.
Fugæ & solitudini mandare vitam suam. Cic. 1. in Catil. 20. Quæ quum ita sint Catilina, dubitas, si emori æquo animo non potes, abire in aliquas terras, & vitam istam, multis suppliciis justis debitisque ereptam, fugæ solitudinique mandare?
Vinculis, In vincula conjicere. Cic. 4. in Catil 10. Homo mitissimus atque lenissimus, non dubitat P. Lentulum æternis tenebris, vinculisque mandare.
Laqueum alicui, Imprecari. Juven. 10. Sat. 53.
Letum alicui. Senec. Herc. OEt. 10.

MANDANS, antis. Partic. [ἐντελλόμενος] Ovid. 16. Epist. 314.

Utere mandantis simplicitate viri.

MANDĀTUS, a. um. Partic. [ἐντεταλμένος] Cic. pro Rosc. Amer. 111. In privatis rebus si quis rem mandatam non modo malitiosius gessisset, sui quæstus aut commodi causa, verum etiam negligentius, eum majores summum admisisse dedecus existimabant: itaque mandati constitutum est judicium, non minus turpe quam furti, &c.
Arma mandata nepotibus. Sil. lib. 1. 18.
Castra mandata prosequi. Stat. 3. Silv. 2. 121.
Mandata imperia. Cic. pro Lege Manil. 47. Ego sic existimo, Maximo, Marcello, Scipioni, Mario, & ceteris magnis imperatoribus, non solum propter virtutem, sed etiam propter fortunam, sæpius imperia mandata, atque exercitus esse commissos.

MANDĀTUM, i. n. [ἐντολὴ, ἐπιταγὴ, ἐφετμή] Sallust. Catil. c. 32. extr. Manlius ex suo numero legatos ad Marcium Regem mittit, cum mandatis ejusmodi. Vulgo Instructiones vocant.
Accipere mandata ad aliquem. Quintil. lib. 3. cap. 10.
Addere. Plin. lib. 8. cap. 40.
Admitti ad. V. ADMITTO.
Agere mandata. In AGO.
Bibere. In BIBO.
Conficere. In CONFICIO.
Curare. In CURO.
Digerere, Ordinare. Cic. 2. Q. frat. 14. Facies scilicet, ut mea mandata digeras, persequare, conficias.
Dare. Ovid. 13. Epist. 141.
Dare alicui ad aliquem. Cic. 3. Fam. 1. Omnibus ei de rebus, quas agi, quas curari a me voles, mandata des velim. conf. 10. Att. 13.
Dare alicui de magnis rebus. Cic. 6. Philip. 6.

Deferre. Cic. 10. Att. 14. L. Cæsar mandata Cæsaris ad Pompeium detulit.

Deposcere, *Luy demander s'il veut rien commander.* Ut abeuntes solent. Cic. 5. Att. 2. In Cumano quum essem, venit ad me noster Hortensius; cui deposcenti mea mandata, cetera universe mandavi, illud proprie, ne pateretur, quantum esset in ipso, prorogari nobis provincias.

Excipere. Tacit. in Agric. 45.

Exhaurire, pro Exsequi & absolvere. Cic. 5. Att. 1. Reliquum est, ut antequam proficiscare, mandata nostra exhaurias.

Explicare. Cic. Att. 13. 23.

Exsequi alicujus. Ovid. 14. Met. 602.

Facere. Quintil. lib. 4. cap. 4.

Fallere alicujus, i. e. Non exsequi mandata, verum simulare se exsecutum esse. Ovid. 9. Met. 696.

Ferre per auras. Virg. 4. Æn. 270.

Fungi mandatis. Tacit. 13. Ann. 21.

Gerere. Stat. 5. Silv. 2. 56.

Habere ab aliquo. Cic. 2. Philip. 86. A nobis Populoque Rom. mandatum id certe non habebas.

Instruere aliquem mandatis. V. INSTRUO.

Loqui. Senec. Med. 7.

Mittere. Cic. 4. Verr. 161. In quem ipsi cum gravissimo testimonio publice, quod nunquam antea, Romam mandata legatosque miserunt.

Negligere alicujus. Ovid. 16. Epist. 303.

Peragere. Ovid. 7. Met. 502.

Perferre ad aliquem. Ovid. 2. de Pont. 2. 125.

Persequi, V. Digerere.

Referre mandata mea regi. Virg. 7. Æn. 267.

Suscipere causam mandati alicujus legatum. Ovid. 2. de Pont. 2. 45.

Tenere constanti mente. Catul. Argon. 62. 209.

Tenere memori mente. Lucret. lib. 2. 582.

Venire cum mandatis. Cic. 4. Verr. 153. Veniunt cum mandatis, veniunt cum testimoniis publicis.

MANDĀTIO, ōnis. f. Idem quod seq. Mandatus. Julian. l. 37. pr. D. de acquir. rer. domin. Nec stipulatione nec mandatione.

MANDĀTUS, ûs. m. apud Jurisconsultos legitur, præsertim titulo Mandati. Paul. Mandatu meo in diem fidejussoris. Caius, Si mandatu meo Titio credideris. Julian. Mandatu creditorum. Sic sæpius.

MANDĀTOR, ōris. m. [ἐντολεύς] Gloss. Gr. Lat. Ἐντολεύς, Mandator, & rursus Ἐγχειρητής, Mandator.

Cædis mandator. Paulus in l. Et si certus. D. ad Senatusc. Silanianum, Et si certus sit percussor, tamen habenda est quæstio, ut cædis mandator inveniatur. Budæus.

Delationis mandator. Callistrat. in l. Ex quibusdam. §. Divus Pius. D. de Jure fisci, Divus Pius Cæcilio Maximo rescripsit: constitutionem patris sui, qua compelleretur delator edere mandatorem, ac nisi edidisset, ut in vincula deduceretur: eo pertinere, non ut delator pœna subduceretur, si mandatorem haberet: sed ut mandator quoque perinde, atque si ipse detulisset, puniretur.

Mandatores sunt impulsores delatorum, interque delatores numerantur. Budæus. Tranquil. in Tito cap. 8. extr. Inter adversa temporum & delatores, mandatoresque erant. Turneb. Mandatores, qui accusatores subornabant & instruebant, & in exilium homines hac ratione calumnia oppressos pellebant.

Mandator Jurisconsultis dicitur, Qui alicui auctor est ut suam pecuniam alteri credat: qui & Fidejussor dicitur. Tametsi hoc plerumque differant, quod illud fere in eo ponitur, qui suasu suo nihil tale cogitantem induxit ut crederet: hoc vero in eo qui ad creditionem accessit, & obligationem quasi trabali clavo confirmavit, uti intelligitur ex tit. de Fidejuss. & mandat. lib. 46. Pandect. Hotoman.

Mandator fuit & aulæ Constantinopolitanæ officium Palatinum. Suid. Μανδάτωρ, ὄνομα ἀξιώματος. V. Cang. Gloss.

MANDĀTRIX, īcis. f. a Mandator. Mandatrix operum. Claudian. 4. Cons. Hon. 235.

MANDATĀRIUS, i. m. JCt. est Qui mandatum suscipit ad implendum. Mandatarius a Beroaldo in Suet. tanquam verbum Jurisconf. affertur, pro eo Cui mandata dantur. H. St. Deest hæc vox in Thes. Lugd.

MANDO, [μασάομαι, φάγω] ĕre. Dentibus cibum conficere. A manu & dando existimant deductum: quod manu cibus ori admoveatur. Martial. lib. 13. 65. de perdice,

Ponitur Ausoniis avis hæc rarissima mensis,
Hanc in lautorum mandere sæpe soles.

Cic. 2. de Nat. Deor. 122. Alia sugunt, alia carpunt, alia vorant, alia mandunt.

Lentissime mandere. In LENTUS.

Artus suos. Senec. Thyest. 8.

Ferrum admorsu. Sil. lib. 16. 359. Ferrum, Lupatos. de equo enim loquitur. Virg. 4. Æn. 135.

Stat sonipes, ac frena ferox spumantia mandit.

Vulnera sæva dente. Ovid. 15. Met. 92.

Mandi, passivum. Cic. 2. de Nat. Deor. 134. Dentibus autem in ore constructis manditur, atque ab his extenuatur, & molitur cibus.

Morsu leonis. Lucret. lib. 4. 1011.

Cibum mandendo exprimimus. Lucret. lib. 4. 622.

Mandier, pro Mandi. Matius poema apud Varr. lib. 6. de L. L. 5.

Corpora Graiorum mærebat mandier igni.

MANSUS, a, um. Partic. [μεμασημένος] Quintil. lib. 10. cap. 1. Cibos mansos ac prope liquefactos demittimus. Cic. 2. de Orat. 162. Atque omnia minima mansa (ut alunt) nutrices infantibus pueris in os inserant. conf. Non. 2. 551.

MANSITO, āre. frequent. Plaut. Amphit. 4. 3. 4. Suppos. Mutatos Atticos in Arcadia homines, & sævas belluas mansitasse, &c.

Mansito, a verbo Maneo, V. MANEO.

MANDIBŬLA, æ. f. In qua siti sunt dentes: quæ & Maxilla dicitur. Macrob. 7. Saturn. 4. Deorsum trahit cibaria confecta mandibulis. Idem in Somn. Scip. 1. 6. Post septem vero menses dentes incipiunt mandibulis emergere. [Puto esse a Mandibulum, i. e. Gl. L. Gr. Mandibulum, φάτνωμα.

MANDO, ōnis. m. [φαγός] Edax. Lucilius, Atque omnes mandonum gulæ. Varr. Bimargo, Magna ut tremiscat Roma, & magnæ mandonum gulæ. Non. 1. 58.

MANDŪCO, [μασάομαι] āre. Idem quod Mandere, i. e. Ore vel dentibus conficere. Suet. in August. Cæs. cap. 76. Qui in balneo demum post horam primam noctis duas buccas manducavi, prius quam ungi inciperem.

MANDUCĀTUS, a, um. Partic. Varr. R. R. 3. 7. Pullos columbinos manducato candido faciunt pane.

MANDUCOR, āri. deponens apud antiquos. Lucil. lib. 14. (ut citat Non. 17. 79.)

Quum illud quid faciat quod manducamur in ore.

MANDŪCO: ōnis: sive MANDŪCUS, i. m. [ἀδηφάγος] Edax. Pompon. Pictoribus, Magnus Camillus manducus canterius. V. Non. 1. 58. Apul. 6. Milef. sub fin. De isto asino, semper pigro quidem, sed manducone summo.

Vide Ber. in Suet. Vide GULO. H. St.

MANDUCUM, i. n. Obsonium apud veteres dicebatur. Varr. de L. L. lib. 6. 5. Unde manducari, a quo in Atellanis obsonium vocant manducum. [Nisi a recto Manducus est. V. MANDUCES & MANDUCO.

MANDUCAS, [μανδύκας] inquit Fest. Effigies in pompa antiquorum, inter ceteras ridiculas & formidolosas imagines ire solebat, magnis malis, ac late dehiscens, & ingentem dentibus sonitum faciens. de qua Plaut. ait in Rud. 2. 6. 51.

Quid si aliquo ad ludos me pro manduce locem? Exemplaria Manduca legunt in prima declinatione. Alii Manduco. V. Meurs. Mantiss. ad lib. de Lux. Rom. cap. 12. & Boxhorn. ad Plaut. [In vulgatis Festi (ut Nonii quoque) libris Manducus. MS. Urs. Manduci. Cælio Rhodig. 8. 9. extr. est Mandux. Apud Plaut. Mendico legendum puto, idque ipso auctore, per totam illam scenam.

MANDALIA, um. n. pl. Frustilla. Plin. Valer. 1. 6. Facere mandalia. Adde Reines. Var. Lect. 2. 8. Barth. Advers. 1. 24. V. MAGDALIS.

MANDŌNIUS, [Μανδόνιος] Dux Hispanus. Hic & Indibilis partes Romanorum cum Scipione Africano in Hispania juvit. Deinde Scipione ægrotante, seditionem agitavere, in Romanosque insurgere cœperunt. Quos quum Scipio morbo liberatus comprehendisset, veteris officii memor tantum castigatos verbis dimisit. Liv. lib. 29. & Sil. Ital. 3. 376.

MANDRA, æ. f. [μάνδρα] Spelunca, cubile, & receptaculum pecorum ac pecudum. Juven. 3. Sat. 237.

— & stantis convicia mandræ
Eripiant somnum Druso.

Alii legunt, Somnos urso. Probus scribit Mandram esse vici ostium, vel flexum vel arrectum: aut breve & vile ædificium, quod angustet latitudinem vici; vel ingens vehiculum quo trabes portantur, μάνδρα Græce dicimus. Martial. lib. 5. 22.

Vixque datur longas mulorum vincere mandras;
Quæque trahi multo marmora fune vides.

Lucan. ad Pison. 190.

— hic ad majora movetur,
Ut citus, & fracta prorumpat in agmina mandra.

[Hæc unde Stephanus arripuerit, nescio. In Gloss. Lat. Gr. Caulæ, μάνδραι. & Gr. Lat. μάνδρα, hic Septus; μάνδρα θρεμμάτων, Caulæ, singulare non habet; μάνδρα αἰγῶν, Caprile. unde & Juvenalis Scholiastes exponit, Locum, in quo porci includuntur. Hesych. & Phavorin. μάνδρα, ἱερά, φραγμοί, ἶλαι, σηκοὶ βοῶν καὶ ἵππων. Docti tamen, alii Plaustrum rusticum, alii Equorum, mulorumve greges exponunt. V. Lexic. Pidsc. Apud Hesych. pro ἶλαι, legendum videtur αὐλαί. V. & ARCHIMANDRITA.

MANDRĂGŎRA, æ. m. [μανδραγόρας] Herba. Plin. lib. 25. cap. 13. Mandragoram alii circeium vocant. Duo ejus genera, candidus, qui & mas: niger, quæ femina existimatur, angustioribus foliis quam lactucæ, hirsutis & caulibus, radicibus binis ternisve rufulis, intus albis, carnosis tenerisque, pæne cubitalibus. Ferunt mala avellanarum nucum magnitudine, & iis semen ceu pirorum. Columel. lib. 10. non procul ab initio,

Quamvis semihominis vesano gramine feta
Mandragoræ pariat flores, mæstamque cicutam.

Mandragoram bibisse, Proverbio docte ac eleganter ii videntur posse dici, qui velut aspide icti somniculosi, nimis desides sunt, atque ita quodammodo a sensu dissiti abjunctique ut excitari non queant. Usus est Demosthenes 4. Philip. & Lucian. in Timone pr. Ratio vero proverbii est, quoniam is fructus est somni conciliator, ut tradit Plinius.

MANDRAGORĪTES, [μανδραγορίτης οἶνος] Vinum ex Mandragora confectum. conf. Diosc. 5. 81.

MANDRON, [Μάνδρων] fuit navicularius quispiam, qui aspirante fortuna, tandem factus est Imperator: unde etiam factus adagii locus in eos qui præter meritum ad opes evecti, pristinæ conditionis non meminerunt. V. Suid.

MANDUCO, MANDUCUS. V. MANDO, ĕre.

MANDYA, æ. f. [μανδύη] Vestis est pænulæ similis, cujus meminit in Iphigenia Rhinton. Dio in Tiberio, Facta in conventu quodam pluvia, inquit, φαιὰν μανδύην ἐπέδυν, ac in reliquum, vestem aliam capere ausus est nemo. Ejusdem meminit in Domitiano quoque: Quum, inquit, per naumachiam implueret vehementius, mandyas subinde mutabat, alium vero neminem permisit. Mandyam sunt qui etiam Loricium nuncupent, id est λωρίκιον quod pænulæ genus foret, qua se ut lorica munirent: Latini Mantellum dicunt. V. plura apud Cæl. lib. 16. cap. 10.

MĀNE, Adv. [πρωΐ, πρωΐα, ὄρθρος] Diei pars prima. Manum, Clarum veteres dicebant, teste Nonio 1. 337. Servius ad 1. Æn. 143. Manum antiqui Bonum dicebant: unde & Mane dicitur. Ter. Heaut. 1. 1. 15.

Nunquam tam mane egredior, neque tam vesperi
Domum revertor, quin te in fundo conspicer.

Cic. 7. Fam. 31. Qui usque ad Calendas Januarias esset, quæ erant futuræ mane postridie.

[Ubi Mane abundat.

Mane, inquit Varro de L. L. 5. 2. Diei principium, quod tum manat dies ab oriente: nisi potius quod Bonum antiqui dicebant Manum; ad cujusmodi religionem Græci quoque, quum lumen adfertur, solent dicere, φῶς ἀγαθόν.

Mane, magis & minus esse non potest, ante & post potest, inquit Varro lib. 8. de L. L. 44. [Non negat tamen, Magis mane recte dici. At Manius, Manissime negat. Unde liquet Mane ipsi esse Adv.

Mane & Mani dixerunt veteres, quemadmodum Here & Heri, & Vespere & Vesperi, propter cognationem litterarum e & i, auctore Donato in Ter. Phorm. 1. 2. 2. Servius Mani ablativum esse dicit a Mane, adducens Plauti exemplum, A mani usque ad vesperam. [Locum non reperi. Deducunt autem a recto Manis, e, quod idem ac Manus, a, um. unde & Manes & Immanis. V. Schol. Hor. Carm. 1. 4. extr.

Mane vigilare. Hor. 2. Epist. 1. 104.
Mane piger stertis. Pers. 5. Sat. 132.
Hodie mane Dolabella, multus sermo ad multum diem. Cic. 13. Att. 9.
Postridie mane. Cic. 3. Verr. 68.
Bene mane hæc scripsi. Cic. 4. Att. 11.
A mane. V. A.
A mane diei. Hirt. de Bell. Afric. 42. Præsertim quum milites a mane diei jejuni stetissent defatigati.
Mane totum dormire. Martial. lib. 1. 46.
Clarum mane. Pers. 3. Sat. 1.

— jam clarum mane fenestras
Intrat, & angustas extendit lumine rimas.

Obscurum. Columel. lib. 7. cap. 12.
Vel post nonam, vel postero mane. Columel. lib. 9. cap. 15.
Multo. V. MULTUS.
Nimis. V. NIMIS.
Plane mane, i. e. Bene mane. Plin. 1. Epist. 5. ad Voconium, Rogo, mane videas Plinium domi, sed plane mane; neque enim diutius perferre sollicitudinem possum; & quoquo modo efficias, ne mihi irascatur.
A Mane, Manius. Vide MANIUS. H. St. V. & paulo supra ex Varr.

MĂNEO, ſi, ſum, [μένω, μιμνάζω, αὐλίζομαι. ἀναμένω] ēre. Loco insistere, inquit Nonius 4. 308. ſive, ut ait Perottus, Continere se, & firmum stare. Virg. lib. 10. Æn. 770.

— manet imperterritus ille,
Hostem magnanimum opperiens. Ter. Eun. 3. 5. 31.
In interiore parte ut maneam solus cum sola; annuo. Ubi Donatus Maneam, Remaneam, perseveremque in loco.

Paulisper manere. In PAULISPER.
Diem unum. Propert. lib. 2. 9. 20.
Domi. Catul. ad Hipsitillam, 30. 7.
Ad exercitum. Liv. 3. 29. Ita se Minucius abdicat Consulatu, jussusque ad exercitum manet. h. e. Juxta exercitum. [Immo in exercitu, cui revera præfuit legatus ex consule, vel Apud exercitum.
Ad urbem. Liv. 30. 27. In eadem provincia & C. Servilio prorogatum imperium, si Consulem manere ad urbem Senatui placuisset. [Ad urbem esse dicebantur Consules, Prætores, Dictatores, quique alii lege curiata imperium habebant, quod Urbem iis (ne in ea duo simul summa imperia essent) intrare non licebat, sed ante Urbem manebant, seu nuper ex provincia reversi triumphum peterent, seu nondum in provinciam profecti essent; dabaturque ipsis senatus extra urbem. V. Ascon. in 2. Verr. 45. & 4. 17. Sen. 5. de Benef. 15. Ulp. l. 16. D. de offic. Procons. Proconsul portam Romæ ingressus deponit imperium.
Manees apud me cum tuis. Cic. 4. Att. 17. Ter. Eun. 3. 5. 28. At tu apud nos hic mane, dum redeat ipsa.
Mane, mane; habet singularem vim in se revocantis. Ter. Phorm. 1. 4. 40. Ah, quid agis? quo abis Antipho? mane, mane inquam. Idem Heaut. 3. 3. 52.

Mane, mane. quid est quod tam a nobis graviter crepuere fores?

Mane; gaudentis aliquando, non autem opperiri jubentis, inquit Donatus. Ter. Adelph. 2. 3. 11. Sed quidnam foris crepuit? a. mane, ipse exit foras. Plaut. Curcul. 1. 5. 3.

Placide egredere, & sonitum prohibe forium, & crepitum cardinum;
Ne, quod hic agimus, herus percipiat fieri, mea Planesium.
Mane suffundam aquulam.

Manedum, Cohibendi particula. Plaut. Asin. 5. 2. 27.

Nihil ecastor est quod facere mavelim. P. manedum. A. quid est?

Plin. 8. Epist. 6. ad Montanum. Finem existimas? Manedum, & majora accipe.
Manere pro Pernoctare. Suet. Cæs. cap. 39. Tantum undique confluxit ut plerique advenæ, aut inter vicos, tabernaculis positis, manerent. & Aug. 72. Eodem cubiculo hieme & æstate mansit. Cic. 1. Philip. 8. Cum intempesta nox esset, mansi in villa P. Valerii. V. & Hor. 1. Carm. 1. 25. Donat. ad Ter. And. 2. 5. extr. Hinc
Manere ab aliquo, Secubare. Capitolin in M. Anton. Philos. cap. 7. Per viginti & tres annos in domo patris ita versatus, ut ejus quotidie amor cresceret, nec præterduas noctes per tot annos ab eo mansit diversis vicibus.
Manere ut, pro Exspectare. Plaut. Stich. 1. 2. 1.

Qui manet ut moneatur semper servus homo officium suum,
Nec voluntate id facere meminit, servus is habitu haud probus est.

Manere aliquem, Exspectare. Plaut. Men. 5. 7. 49. Hic me mane. Ter. Phorm. 3. 1. 16.

Mansurusque patruum pater est, dum huc adveniat.

Manet cum accus. casu: ut, Manet te bonum. Plaut. Mostel. prol. 47. Virg. 12. Æn. 61.

Qui te cunque manent isto certamine casus. I. e. Instant, imminent tibi, & futuri sunt. Cic. 2. Philip. 7. Cujus quidem te fatum, sicuti C. Curionem, manet. Ibid. 37. Neque vero enim tam indoctus, ignarusque rerum, ut frangerer animo, propter vitæ cupiditatem, quæ me manens conficeret angoribus.

Cum ea nepotes nostros maneat. Virg. 3. Æn. 505.
Gloria te manet. Virg. 1. Georg. 168.
Nox una manet omnes. Hor. 1. Carm. 28. 15.
Periculum manet. Liv. 24. 28. extr. Periculumque ingens manet, nisi communi concordiæ consulitis.
Pœna te. Tibull. lib. 1. 8. 77.
Manet, cum dandi casu: ut, Manet tibi, i. e. Tibi paratum est, te exspectat. Cic 2. Philip. 7. Cujus quidem tibi fatum, sicut C. Curioni manet. Et Catull. 8. 15.

Scelesta, tene? quæ tibi manet vita? Virg. 9. Æn. 302.
Hæc eadem, matrique tuæ, generique manebunt.

Non manebat ætas virginis meam negligentiam. Ter Phorm. 4. 1. 4. I. e. Virgo nobilis non poterat me exspectare diutius immorantem: quod retardarem nuptias ejus.
Amicitia manente, Durante. Tacit. 4. Hist.
In amicitia perpetuo manere. Cic. 4. Verr. 2. Pleræque autem & maxime illustres in amicitia perpetuo manerent.
Arbor. Virg. 2. Georg. 294.
Amor mansit, nec solutum est conjugale fœdus. Ovid. 11. Met. 743.
Beneficium in eo. Cic. 13. Fam. 37. Eidem Dolabellæ, me audiente, Cæsar dixit, nihil esse quod de Mega vereretur, beneficium suum in eo manere.
Causæ manent. Cic. 10. Att. 28. Sed erant causæ cur hoc tempore istic esse nollem: quæ si manebunt, quærenda erit excusatio ad Brutum, &, ut nunc est, mansuræ videntur. h. e. Duraturæ.
Cognomen. ut, Mansit Silviis postea omnibus cognomen, qui Albæ regnaverunt. Liv. 1. 5.
In conditione. Cic. 7. Att. 17. Plerique negant Cæsarem in conditione mansurum.
Conditio manet. Cic. 2. Fam. 6. Eaque mihi conditio maneat, qua profectus sum.
Contentio manet mihi cum illo. Cic. 14. Att. 14. Mihi cum illo nulla contentio jam maneret.
Dolor. Cic. 2. de Fin. 93. Quid enim? summus dolor plures dies manere non potest.
Fama. Plin. 9. Epist. 3.
Fortuna manet stabili fundamento. Lucret. lib. 5. 1120. In cursu suo manet fortuna. Ovid. 15. Epist. 60. Intra fortunam suam manere. Ovid. 5. Trist. 4. 26. V. INTRA præpos.
Gnatus unicus mansit domi: h. e. Remansit. Ter. Heaut. 1. 2. 29.
Honos nomenque tuum, laudesque manebunt. Virg. 5. Ecl. 78
Ingenia senibus manent, modo permaneat studium & industria. Cic. de Senect. 22.
Induciæ. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 16.] Interea manerent induciæ, dum ab illo reduci possent, neve alter alteri noceret.
Lex manet, cui opponitur Abrogata. Cic. de Provinc. Consul. 46. Quare aut vobis statuendum est legem Æliam manere, legem Fufiam non esse abrogatam.
Memoria rerum Rom. manet. Cic. 2. Off. 43. Tib. enim Gracchus P. F. tam diu laudabitur, dum memoria rerum Romanarum manebit.
Mos antiquus. Cic. 5. Fam. 20. Dein si rationum referendarum jus vetus, & mos antiquus maneret.
In numero. Quintil. lib. 1. cap. 4. Kappa apud Græcos, nunc tantum in numero manet. V. NUMERUS.
In officio manere, quod & Stare in officio dicitur: h. e. Munus suum diligenter exsequi. Cic. 1. Att. 1. Aviam tuam scito desiderio tui mortuam esse; & simul quod verita sit ne Latinæ in officio non manerent, & in montem Albanum hostias non adducerent. Subaudi Coloniæ. Sic In fide. Liv. 31. 2. i. e. Fidelem.
In fide & in officio. Liv. 28. 24. Non socii in fide, non exercitus in officio mansit.
Jus vetus, V. Mos antiquus.
Parietes urbis stant & manent. Cic. 2. Off. 29. Itaque parietes urbis modo stant & manent, iique ipsi jam extrema scelera metuentes.
Pax mansit. Liv. 1. 27. pr. Nec diu pax Albana mansit.
Promissis manere, idem quod Stare promissis. Virg. 2. Æn. 160.

Tu modo promissis maneas, servataque serves,
Troja, fidem.

Sententia manet, Perstat. Cic. 8. Att. 21. Simul & elicere cupio sententiam tuam, si manet, ut firmior sim: si mutata est, ut tibi assentiar.
In sententia vel proposito manere, quod & Stare dicitur. Cic. 7. Fam. 24. Sed velim maneat Damasippus in sententia.
In sententia philosophorum manere, Sequi eorum sententiam. Cic. 1. de Divin. 5. Quum omnes Socratici Zenoque, & ii, qui ab eo essent profecti, manerent in antiquorum philosophorum sententia, &c.
Societas manet inter nos. Cic. 12. Fam. 27. Quæ societas inter nos semper, mi Cornifici, manebit.
In statione. Lucret. lib. 4. 396.
Suo statu manere, vel eodem statu, pro In suo vel eodem statu. Cic. 5. Att. 9. Memento curare per te & per omnes nostros, in primis per Hortensium, ut annus noster maneat suo statu, ne quid novi decernatur. Liv. 51. 29. Sperare quicquam eodem statu mansurum.
Suspicio manet. Cic. pro Quint. 34. Non patiar istam manere suspicionem, nos rem judicari nolle.
Verba maneant in animo. Senec. Med. 7.
Vita manet. Virg. 5. Æn 724.

Nate mihi vita quondam, dum vita manebat,
Care magis.

In vita manere, cui Excedere a vita opponitur. Cic. 3. de Fin. 45. In quo enim plura sunt quæ secundum naturam sunt, hujus officium est in vita manere.
Voluntas eadem manet. Cic. pro Quint. 82. Si te nihil impediret, si voluntas eadem maneret, si valeres denique, &c.
Maneat ergo, quod turpe sit, id nunquam esse utile: h. e. Sit ita, esto. Cic. 3. Off. 49.
Manebitur, Impers. Cic. 8. Att. 3. extr. Id si est, in Italia fortasse manebitur.
Maneri, Impersonale. Cic. 10. Att. Sed ad primum revertor: quid putes faciendum, occultene aliquo propius veniendum, an mare transeundum? nam hic maneri diutius non potest.
Mansum, Supinum. Ter. Heaut. 1. 2. 16.

Quid tu tecum? CH. dicam, utut erat, mansum tamen oportuit.

i. e. Manendum erat, non discedendum.

MANSURUS, a, um. Partic. [ἀναμενῶν] ut, Amor mansurus. Ovid. 2. de Arte Am. 242.
Carmen mansurum, Immortale. Stat. 4. Silv. 2. 3.
Decus per sæcula. Sil. lib. 17. 646.
Fama in sæcula. Lucan. lib. 8. 74.
Monumenta per ævum. Ovid. 5. Met. 227.
Opus post mea fata. Ovid. 3. Amor. 15. 20.
Urbs. Virg. 5. Æn. 86.

MANENDUS, a, um. gerundiv. ut, Ætas manenda, i. e. Perduranda. Lucret. lib. 3. 1086.

Temporis æterni quoniam, non unius horæ
Ambigitur status, in quo sit mortalibus omnis
Ætas post mortem, quæ restat cunque, manenda. Sensus est. In quo statu temporis æterni, omnem ætatem, quæcunque post mortem restat, necessario permanebunt & perdurabunt homines. Lambinus.

MANSIO, ōnis. f. [μονή, ἐπίμονη Gl. Gr. L. [Actus ipse manendi & quiescendi in aliquo loco. Ter. Phorm. 5. 9. 23.

Haccine

Digitized by Google

Hæccine erant itiones crebræ, & mansiones diutinæ
Lemni?

Mansio & Decessio, contraria. Cic. 4. Fam. 4. Is mecum sæpe de tua mansione aut decessione communicat.

Mansio in vita; cui contrarium est Excessus e vita. Cic 3. de Fin. 60. Quum ab his mediis omnia proficiscantur officia, non sine causa dicitur ad ea referri omnes nostras cogitationes; in his & excessum e vita, & in vita mansionem.

Mansio, (inquit Perottus) Iter est unius diei. Plin. lib. 12. cap. 14. Gebanitarum caput Thomna est; abest a Geza nostri litoris Judææ oppido. M. D. XX ASII. millia passuum; quod dividitur in mansiones camelorum sexaginta duas.

Mansio, Hospitium. Suet. in Tit. Vesp. cap. 10. Deinde ad primam statim mansionem febrim nactus, quum inde lectica transferretur, &c. V. MANEO.

MANSIUNCULA, æ. f. diminutivum hanc significationem sequitur in Vet. Bibl. Interpr. H. St. Intelligit novissime in dict. præced. allatam.

MANSIONARIUS, a, um. Adj. Ad mansionem pertinens. Fulgent. 3. Myth. Ignoto atque mansionario uti conjugio.

MANSUS, i. m. est JCt. Fundus, unde quis se & familiam alere potest. V. Cujac. Feud. 1. 1.

MANSOR, ōris. m. Hospes. Sedulius 5. 495.
　Et faciat tenues tanto mansore capaces.

MANSITO, [illegible] āre. frequent. Tacit. lib. 13. Ann. 44. Quippe mansitasse una convincebatur.

Mansito, a verbo Mando, V. MANDO, ĕre.

MANTO, Idem. V. suo loco.

MĀNES, Acron in Hor. 1. Carm. 4. extr. Dii manes, dii boni, e Manum, quod est bonum. Antiqui animum a corpore separabant, manem deum nuncupabant. Apuleius de dæmonio Socratis p. 50. Elmenh. tradit, Manem Deum, animum dici, cujusvis meriti, corpore solutum, qui quamdia in corpore nostro sit Genius dicatur; corpori renuntiantem, Lemurem: quorum quæ domos incursionibus infestarent, Larvæ appellarentur, contraque qui boni fuerint, Lares familiares. Servius in 1. Æn. 143 per antiphrasin ait Manes esse deos inferos, quia non sint boni. Idem dicit alibi esse Animas corporibus exutas, quæ nondum in alia corpora migraverint. in 3. Æn. 63 ubi plura V. Festus, Manes dii ab auguribus vocabantur, quod per omnia manare credebant, eosque deos superos, atque inferos dicebant. Cic. 2. de Legib. 22. Deorum manium jura sancta sunto. De Manibus multa erudite disputat Cl. Norisius Cenotaph. Pis. & Guther. de Jure Manium. V. & Lex. Pitisc.

Manes. Virg. 6. Æn. 743.
　Quisque suos patimur manes. Servius; Manes, Supplicia quæ sunt apud manes.

Manes animæ. Hor. 1. Serm. 8. 29.
Di manes. Hor. Epod. 5. 94.
Divi. Lucret. lib. 6. 764.
Imi Virg. 4. Æn. 387.
Nocentes. Lucan. lib. 3. 13.
Profundi. Virg 1. Georg. 243.
Semidei. Lucan. lib. 9. 7.
Sacrati. Sil. lib. 15 447.
Sepulti. Virg. 4. Æn. 34.
Serviles. Varr. L. L. 5. 3. de quibus non satis constat.
Stygii. Ovid. 13. Met. 465.
Elicere manes ex fossis. Hor. 1. Serm. 8. 29.
Ciere. Virg. 4. Æn. 490.
Condidi 11se manes. Plin. 7. Epist. 17. ad Suram. h. e. Exsequiæ perfectæ, & corpori funerato justa persoluta.
Confundere. ut, Caros urna confundite manes. Stat. 3. Theb. 168.
Lædere manes alicujus. Tibull. lib. 1. 1. 67.
Manes, Dii inferni. Serv. in 3. Æn. 63. Suet. Tiber. c. 75. pr. Juvenal. Sat. 2. 149. Cic. 7. Verr. 113.

MANES, æ, & ētis. [illegible] Hæresiarcha, genere Persa, vita & moribus barbarus, tam acer ingenio, ut ex nominis argumento insanire videretur, sub Aureliano principe Romam a Perside venit. Ab hoc Manichæorum hæresis & nomen & ortum habet. Hunc denique Manetem ad ultimum rex Persarum vivum cute direpta necavit, quod filium ejus, quem rejectis aliis medicis curare pollicebatur, interfecerit. Ex Suida & Eusebio. V. infra MANICHÆUS.

MANENS, entis. [illegible] Alter item hæresiarcha, a quo dogma illud nefarium, quo Euchetæ hæretici utebantur, in Syria fuit propagatum. V. Cæl. lib 2. cap. 16. & Suid.

MANES, [illegible] Fluvius est, sive potius torrens, Locrorum Epicnemidiorum, Thronion præterfluens; interdum tam exiguus, ut transeuntia via tingat pedes; interdum tam latus, ut in bina diffundatur jugera. Alio nomine Boagrios appellatur. V. Strabon lib 9.

MANESIUM, [illegible] Phrygiæ oppidum, a divite quodam, cui Manes nomen fuit, ita appellatum. Stephanus.

MANATHUS, V. MANÆTUUS.

MANATHUSA, Urbs Cretæ insulæ, apud Pomponium Melam, lib. 2. 7.

MANGO, ōnis. m. [illegible] Mangones dicti sunt, quasi Manuagones, quod homines agant in manum, id est potestatem. erant, enim magistri formæ puerorum, & mentiendi coloris artem probe callentes. Solebant enim pueros puellasque, quo facilius vendi possent, artificio quodam componere. Quintil. lib 2. cap 15. Adulationem autem Medicinæ vocet, Coquorum artificium, & Exercitatricis Mangonum, qui colorem fuco, & verum robur inani sagina mentiantur. Martial, 1. 59.
　Millia pro puero centum me mango poposcit. Sueton in Domit. cap. 7. Castrari mares vetuit; spadonum, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est.

Mangones, aliarum etiam rerum dicuntur, Qui merces poliunt atque interpollant, ut pluris vendant. Plin lib. 37. cap. 13. Decussi fragmenti paulum, quod in lamina ferrea teratur, efficacissimum experimento excusant mangones gemmarum.

MANGŌNICUS, a, um. Adj [illegible] Quod ad mangonem pertinet. Plin. lib. 21. cap. 26. Suet. in Vespas. cap 4. Necessarioque ad mangonicos quæstus sustinendæ dignitatis causa descendit

MANGŌNIUM, i. n [illegible] Artificium quod ad res facilius vendendas adhibetur. Plin. lib. 10. cap. 50. Dedere & Parthi cocis suos mores; nec tamen in hoc mangonio quicquam totum placet, hic clune, alibi pectore tantum gallinarum laudatis.

MANGŌNIZO, [illegible] āre. Ornare, & quasi componere rem aliquam ad alliciendos emptores. Plin. lib. 32. cap. 10. Ita pueros mangonizavit Salpe obstetrix.

Mangonizantur etiam panni sive linei sive lanei. Equos præterea mangonizatos venire videmus. Hermol.

MANGONIZĀTUS, a, um. Partic. [illegible] Plin. lib. 9. cap 54. Ut qui primus pensiles invenit balineas, ita mangonizatas villas subinde vendendo.

Mangonizata etiam oratio dici potest, forma item & domus, & reliqua; ut lenociniis & fuco potius quam veritate allectent. Hæc Hermolaus.

MANIA, æ. f. urbs Parthorum ab Oriente hiberno. Plin. lib. 6. cap. 25.

MANIA, æ. f. [μανία] Latine insania dicitur; Græcum enim est vocabulum. Cic. 3. Tusc. 11. Græci autem maniam unde appellent, non facile dixerim, eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi. hanc enim insaniam, quæ juncta stultitiæ patet latius, a furore disjungimus.

MANIÆ, arum. pl. f. [illegible] Festus, Maniæ, turpes, deformesque personæ. Manias Ælius Stilo dici ait ficta quædam ex farina in hominum figuras, quia turpes fiant, quas alii Maniolas appellant. Manias autem, quas nutrices minitentur pueris, esse larvas, id est Manes, quos deos deasque putabant, quosque ab inferis ad superos emanare credebant, ut Mania est eorum avia, materve. Hæc Fest. [Ubi Scalig. V. & Non. 2. 756. Varr. L. L. 8 38.

MANIÆ, Deæ. [illegible] Cæl. lib. 17 c 4. In Arcadia porro pergenti ex civitate quam [illegible] vocant, Messeniam versus. dearum occurrit templum, quas & regionem templo circumjectam, Manias nuncupant. Eas eruditi Eumenidas interpretantur. Hæc illa ex Pausan. Arcad. p. 264. extr. Wech.

MANICULA, V. MANICULA.

MĀNICA, æ. f. [illegible] a Manu derivatur, auctore Varrone L. L. 3. 8. extr. Vestis pars qua manus teguntur. Virg. 9. Æn. 616.
　Et tunicæ manicas, & habent redimicula mitræ.

Manicæ, Quibus adversum vim frigoris manus muniuntur, quas Græci Chirothecas vocant. Plin. ad Macrum, lib 3. Epist. 5 Cujus manus hieme manicis muniebantur; ut ne cæli quidem asperitas ullum studii tempus eriperet.

Manicæ, [illegible] Manuum vincula. Virg. 2. Æn. 146.
　— manicas atque arcta levari
　Vincla jubet Priamus. Cic. 11. Philip. 26 Solet enim accipere ipse manicas, nec diutius obsidionis metum sustinere.

Truces. Valer. 2. Argon. 463.
Occupare aliquem manicis. Virg 4. Georg 439.
In manicis & compedibus tenere aliquem. Hor. 1. Epist. 16. 76.
Manicæ, & Thecæ sunt ferreæ, quibus brachia & manus contra hostium injurias muniuntur. Juven. 6. Sat. 255.
　Baltheus, & manicæ, cristæ, crurisque sinistri
　Dimidium tegmen.

MANICĀTUS, a, um. Adj. [illegible Gl. Lat. Gr] Quod habet manicas. ut, Manicata tunica. Columel. lib. 11. cap. 1. Quæ utraque prohibentur optime pellibus manicatis & sagatis cucullis Al. Sagis cucullatis. conf. CANTO. Cic. in Catil. 2 22. Quos pexo capillo nitidos aut imberbes, aut pene barbatos videtis, manicatis & talaribus tunicis, velis amictos, non togis. Probrose nominat Cicero Manicatas tunicas, quasi hominum effeminatorum, quomodo etiam Virg. 9. Æn 616.
　Et tunicæ manicas, & habent redimicula mitræ. V. Gell 7 12.

MANICON, [illegible] Strychni herbæ species est, quam si quis drachmæ pondere sumpserit, variæ species ac lætitia plenæ animo observantur; quod pondus duplicatum mentis excessum triduo affert, triplicatum mortem. Alio nomine Dorycnion appellatur, eo quod cuspides in præliis eo tingerentur. V. Plin. lib. 21. cap. 31. Ea putatur esse, quæ hodie in officinis *Solanum mortale* appellatur.

MANICULA, Transversa est regula in stiva aratri; sic dicta, Quod manu bubulci tenetur; qui quasi est temo inter boves, inquit Varro de L. L. lib. 4. 31. Turnebus autem hunc locum sic legit, Stiva, a stando: & in ea transversa regula, manibula, quod manu bubulci tenetur; qui quasi temo est inter boves, bura a bubus, alii a curvo curvum appellant. Aliter interpungitur in Varronis codicibus, sed hæc lectio mihi fit verisimilior.

Est etiam dimin a Manus q. V. in MANUS.

MANICHÆI, V. MANICHÆI.

MĀNIFESTUS, a, um. Adj. [illegible] Clarus & apertus; quasi Ad manus foris stans. Cic. 4. Verr. 281. Manifestis in rebus hominem jam teneri videbitis.

Amator manifestus. Ovid. 1. Amor. 4. 39.
Cædes. Liv. 1. 26.
Causa. Propert. lib. 3. 13. 3.
Culpa. Ovid. 2. Amor. 2. 55.
Deus. Ovid. 1. de Pont. 1. 63.
Fides. Virg. 2. Æn. 309.
Furtum. Cic. 4. Verr. 48.
Ira numinis. Ovid 6. Met. 313.
Libido. Ovid. 9. Met. 482.
Litteras manifestas quærit. Cic. 5. Verr. 146.
Pieres. Ovid. 2. de Arte Am. 321.
Signa dare. Ovid. 5. Met. 468.
Vestigia rotæ. Ovid. 2. Met. 133.
Manifestum facere. Plin. Epist. 318.
Manifestum aliquem habere. Sallust. in Catil. cap. 41. extr. Cicero per Sangam consilio cognito, legatis præcipit, ut studium conjurationis vehementer simulent, ceteros adeant, bene polliceantur: dentque operam, uti eos quammaxime manifestos habeant.
Negare manifesta. Ovid. 4. Epist. 3.
Manifesta res est. Plaut. Mil. 3. 1. 8.
Testatæ & manifestæ res. Cic. 2. Verr. 48. Ejusmodi res, ita notas, ita testatas, ita magnas, ita manifestas proferam; ut, &c.
Manifestus mendacii, aut sceleris, Cujus scelus aut mendacium omnibus palam est. Plaut. Truc. 1. 2. 30. Sallust in Jugurth. cap. 35. sub fin. At Jugurtha, manifestus tanti sceleris, non prius omisit contra verum niti.

Digitized by Google

niti, quam animadvertit super gratiam atque pecuniam suam invidiam facti esse.

Vanitatis, flagitii, ambitionis manifestus, & similes loquutiones, quibus quidem frequenter utitur Tacit. ut 4. Ann. 53. Ne tamen offensionis, aut metus manifestus foret.

Conjurationis. Tacit. 15. Ann. 60. 3.

Delicti. Tacit. 2. Ann 85. 3.

MANIFESTE, Adv. [illegible] Palam, perspicue, clare, non obscure. Cic. 3. in Catil. 4. Ut, quod erat difficillimum, quodque ego semper optabam a diis immortalibus, tota res non solum a me, sed etiam a Senatu, & a vobis manifeste deprehenderetur. adde 3. 17. & pro Flac. 68.

Compar. Tacit. 4 Hist 23. 2. & 1. 88 3. Virg 8 Æn. 16.

Superl. Hieron. Epist. 59. cap. 21. & Apul. Apolog p. 316.

MANIFESTO, Adv. [illegible] Idem. Cic. pro Cluent. 20. Quum manifesto venenum deprehendisset, &c.

Manifesto verberari, i e. Palam. Plaut. Asin. 3. 2 23.

Manifesto compertum atque deprehensum. Cic. pro Cluent. 42. Exponam vobis Oppianici facinus, manifesto compertum atque deprehensum.

MANIFESTARIUS, a, um. Adj. [illegible] Idem quod Manifestus. Quod vulgo *notorium* dicitur.

Manifestarius res est. Plaut. Mil 2. 5. 34.

Manifestarius fur. Plaut. Aul. 3. 4. 10.

Capio fustem, obtrunco gallum furem manifestarium.

Manifestarium aliquem tenere. Plaut Trin. 4. 2. 50.

—teneo hunc manifestarium,

Me sibi epistolas dedisse dicit. Iudam hominem probe.

MANIFESTO, are. Manifestum facere. Justin. 41. 1. 2. Hoc ipsorum vocabulo manifestatur Ovid. 13. Met. 106.

Insidias prodet, manifestabitque latentem.

MANIFESTATUS, a, um. Partic. Vulg. Interp.

MANIFESTATIO, onis. f. [illegible Gl. Gr. L.] Sulp. Sever. Dial. 3. 4. Augustin. & Ambros.

MANIFESTATOR, oris. m. Non. 1. 46. Hujus rei manifestator est Lucretius.

MANIFOLIUM, i. n. Herbæ nomen apud Apul.

MANILIUS, Nomen gentile Ro. Plebejum, siquidem Sex. Manilium ex xx. tribunis, qui plebe a patribus secedente creati fuerunt, alterum summæ rerum præfuisse docet Liv. lib. 3. 51.

M. vel ut aliis placet, C. Manilii exstat Astronomicon Augusto Cæsari inscriptum.

MANILIUS, a, um. Adj. ut, Lex Manilia apud Cic. a C. Manilio. Trib. pl. A. U C. 627. lata.

MANILIANUS, a, um. Adj. ut, Maniliana offensio. Cic. pro Corn. 1.

MANIOLÆ, Insulæ ex adverso Indiæ, extra Gangem, in quibus tradunt navigia, quæ clavos ferreos habent, detineri. Neque enim ultra progredi sinunt, ne quando lapis Herculeus, qui circa ipsas gignitur, illa ad se trahat. Eas tenent Anthropophagi, Manioli dicti: ut scribit Ptolem lib 7.

MANIPULUS, i. m. [illegible] a Mano fit: & propria significat Fasciculum, quem manu quis apprehendit metendo. Plin. lib. 18. cap. 28. Columel. lib. 11. cap. 2. Bonus operarius modii jugerum desecat, nec minus mille ducentos manipulos unus obligat, qui sint singuli quaternarum librarum. V. eundem lib. 11 cap. 19. & Varr. de R. R. lib. 1. cap. 49 & 50.

Filicum manipli, pro Manipuli. Virg 3. Georg. 297.

Manipulus, [illegible] Exigua militum manus, quæ unum sequitur signum. Erat enim pars centuriæ: ita dicta, quod Romulo adhuc pangere, Romanus exercitus manipulos fœni hastis alligatos, pro signis gerebat. Ovid. 3. Fast 119.

Pertica suspensos portabat longa maniplos:

Unde maniplaris nomina miles habet.

Manipulus Romuli fuit centenorum militum, teste auctore de O. G. R. cap. 22. & Plut. in Romulo, postea numerus fuit duplicatus. V. Gell. 16. 4. Serv. ad Æneid. 11. 463. Isid. 9. 3. Labente imperio rursus minor factus, ita ut plures manipulos centuria caperet. ut Veget. lib. 2. cap. 13. extr. scribit Manipulum vocari, Contubernium decem tantummodo militum, sub uno papilione degentium: ab eo dictum, quod conjunctis manibus dimicarent. conf. Ammian. 17. 13. Ter. Eun 4 7. 6.

Cedo alios, ubi centurio est Sanga, & manipulus furum? i. e. Militum. conf. FUR.

Manipulos exercitus minimas manus, quæ unum sequuntur signum. Varr. de L. L. 4. 16. Et lib 5. 8 extr. Quum jungit plures manus, Manipulus, unde Manipularis miles.

Armatos maniplos ad signa convocat. Lucan. lib. 1. 296.

Prostrati manipli. Sil lib. 17. 604.

Disjectique duces, desolatique manipli. Virg 11. Æn. 870.

MANIPULARIS, e. Adj [illegible] Quod ad manipulum pertinet, quodque de manipulo est. Plaut. Most. 1. 3. 154.

Conveniunt manuplares, eccos: prædam participes petunt. Cic. ad Attic. lib 9. 12. Et me una hæc res torquet, quod non omnibus in rebus labentem, vel potius ruentem Pompeium, tanquam unus manipularis sequutus sim. conf. MILES.

Manipulares judices ex legione Alaudarum. Cic. 1. Phillp. 20. [I e. Milites gregarii, & opponuntur ibidem Centurionibus, ut apud Cæs. Civ. 3. 53. & Suet Aug 24. Proprie tamen Manipulares inter se dicebantur, ut Cives, Municipes, Populares, Gentiles, Tribules &c. Unde & Possessivis pronominibus sæpe jungitur ut, Manipularis meus, tuus &c.

MANIPULARIUS, a, um Adj. ut, Habitus manipularius, apud Suet. in Calig. cap. 9. Caligulæ cognomen castrensi joco traxit, quia manipulario habitu inter milites educabatur.

MANIPULATIM, Adv. [illegible] Per manipulos. Plaut. Pseud. 1. 2. 48.

Manipulatim mihi munigeruli facite ante ædes jam hic adsint. Liv. 8. 8. Et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies cœpit esse.

Manipulatim. Collecta manu. Sisen Hist lib 3. Requiescendi spatium nacti, condensiores manipulatim resistere hostibus instituissent. Non. 2. 561.

MANES. fuit rex Phrygiæ vetustissimus, bonitate ac potentia perinsignis, cujus de nomine Phryges etiam nunc illustria admirandaque omnia Manica nuncupant. A quibusdam Masdes vocatur. Auctor Cæl. lib. 23. cap. 6.

MANIUS, [illegible] Prænomen dictum est ab eo quod mane quis initio natus sit, ut Lucius qui luce. Festus. ex Varr. de L. L 8 18. Alii ominis causa, quasi bonos, dictos volunt, quod Manum antiqui bonum vocabant. Scribitur hoc nomen ita M'. in nummis M/, ut distinguatur ab M. i. e. Marcus. V. Spanh de Usu Numism diss. 10. p. 26.

Manius Marcius Ædilis plebis primum frumentum populo in modios assibus donavit, ut scribit Plin lib. 18 cap. 3.

MANLIANA, [illegible] Urbs Lusitaniæ, Ptolem. Vulgo *Monte Major.* Manliana item, Tuscorum urbs, Ptolem. auctor. Hodie Mallianum.

MANLIANUM, Villa Ciceronis, 3. Q frat. 1. 1. Nisi error est.

MANLIUS, [illegible] Nomen gentis Ro. patriciæ, ex qua

M. Manlius, Capitolinus, ob defensum Capitolium, dictus, qui ob regnum deinceps affectatum de saxo Tarpejo dejectus fuit. De quo Plin. lib. 7. cap 28. Liv. 5. 31. & 6. 5. & seq. V. CAPITOLINUS.

L. Manlius, cognomento Imperiosus, quod ab acerbitate delectus Dictator invenit. Liv. 7. 3. & seq. Hunc idem 4. 29. cum T. Manlio Torquato confundere videtur.

T. Manlius L. F. Torquatus, pietate in patrem, sævitia in filium nobilis, a quo Imperia Manliana dicta. V. Gell. lib. 9. cap. 13. Liv. 7. 10. & 8. 7. & alibi. V. Lexic. Pitisci.

Manlius alius, Mathematicus, qui apici obelisci auratam pilam addidit, cujus vertice umbra colligeretur in semetipsam, alia atque alia incrementa jaculantem apice, ratione, ut ferunt, a capite hominis intellecta. Plin. lib. 36. cap. 10.

MANLIUS, a, um. Adj ut

Manliæ gentis decreto nemo ex ea Marcus appellatur, quod M Manlius, qui Capitolium a Gallis defenderat, quum regnum affectasset, damnatus, necatusque est. Festus.

MANLIANUS, a, um. Adj. ut Manliana imperia. Liv. 8. 7. extr. & 4 29. Cic. 2. de Fin. 105.

MANNA, æ. f. [illegible] Ros melleus matutinus, sive quod Mel roscidum Galenus de Alim. Fac. 3. cap. appellat, sive etiam quod Mel aerium Virg. Illud hac parte obiter levius attigero, Syriacum rorem a Celso in medicina capi pro eo quod nomine peregrino vocatur etiam Manna. Dioscorides in Libano probari manna tradit candore præcipuo. Sciendum tamen in thure quoque agnosci manna a Plin lib. 29. cap 6. quoniam sic elisas intelligit micas. Hæc Cæl. lib. 13. cap. 56.

MANNICHÆI, [illegible] Hæretici fuere, a Persa quodam Mane, seu Manete, qui ab asseclis [illegible] dicebatur, appellatione ducta, ut supra scripsimus, qui duas introducebant naturas, & substantias duas, bonam unam, alteram mali causam. De his pluribus Cæl. lib. 1. cap. 14. & lib. 18. cap 18. Fabric. Biblioth. Gr. 5. 1. 32.

MANNUS, [illegible Gl. Lat. Gr.] Equus pusillus. Dicti sunt autem Manni, quod mansuetudine manum sequantur, ut inquit Acron. ad Hor. 3. Carm. 27. 7.

Detonsi manni. Propert. lib. 4. 8. 15.

Impositus mannis. Hor. 1 Epist 7. 77.

Currit agens mannos ad villam. Lucret. lib. 3. 1076.

Mannus, dicitur etiam Colli ornamentum: unde Mannophori Græcis nuncupantur maniacia habentes, id est aurea peritrachelia. Hæc Cæl. lib. 23. cap. 5. Dicitur quibusdam Manos, si Monos. V. Polluc. lib. 5. cap. 16.

MANNULUS, i. m. Diminut. Martial. lib. 12. 24.

Nusquam est mulio, mannuli tacebunt. Plin. 4. Epist. 22. Habebat puer mannulos multos, & junctos & solutos: habebat canes majores minoresque.

MANNUS, [illegible] Filius fuit Tuistonis, seu Teutonis dei, a quo Alemanni dici gloriantur, teste Tacit. Germ. 2

MANO, [illegible] are proprie dicitur, quum aliquid ex integro, sed non satis solido per minutissimas partes stillat. Tractum a Græcis, qui [illegible] rarum & sine densitate appellant. Festus Manare a Mane deducit, & de sole proprie dici vult, quum orientes radii splendorem jactare incipiunt. Varr. de L. L. lib 5. 2. Mane, quod tum manat dies ab oriente. Frequentius tamen ad aquam & ad humores refertur.

Manare, per translationem, Defluere, descendere significat. Res autem quæ manat, quandoque in nominativo ponitur, quandoque in accusativo, quandoque in ablativo.

Sudor ad imos manabat talos. Hor. 1. Serm. 9 11.

Aqua manat de flumine. Ovid. Rem. Amor. 618.

Guttæ sanguineæ de vulnere. Ovid. 2 Met. 360.

Manat e fontibus. Cic. 1. Tusc. 6. Quare si aliquid oratoriæ laudi nostra attulimus industria, multo studiosius philosophiæ fontes aperiemus, a quibus etiam illa manabant.

Ingenium meum manat paupere vena. Ovid. 2. de Pont. 5. 21.

Lacrimæ genis. Sil lib. 7. 709.

Mella cava manant ex ilice. Hor. Epod. 16. 47.

Sanguis palato. Ovid. 3. Met. 85.

Sudor corpore. Virg. 3. Æn. 173.

Dum gelidus toto manabat corpore sudor.

Unda fontibus. Tibull. lib 3. 5. 1.

Manans cruore culter. Liv. 1. 59. pr.

Manat sudore. Cic. lib. 1. de Divin. 74.

Manat picem hæc arbor. Plin. lib. 14. cap. 20. Arborum succo manantium picem resinamque, aliæ ortæ in Oriente, aliæ in Europa feruntur.

Manare aliquis mella poetica dicitur Hor. 1. Epist. 3. 44.

—fidit enim manare poetica mella

Te solum, tibi pulcher. I e. Confidis te versus edere quovis melle dulciores. Active. Genus est loquendi rarius.

Manare, Dispergi, disseminari, serpere, percrebrescere. Cic. 2. Tusc. 66. Latius enim manabit hæc ratio, & aliquanto majorem locum, quam de uno dolore occupabit. Idem 1. Phillp. 5. Cum serperet in urbe infinitum malum, idque manaret indies latius. Et 5. Tusc. 8. Idque eorum nomen usque ad Pythagoræ manavit ætatem. Et 4. in Catil. 6. Latius opinione disseminatum est hoc malum: manavit non solum per Italiam, sed etiam transcendit Alpes.

Consilium Liv. 7.

Fama vel rumor. Cic 14. Philip. 15. Quum, ut scitis, hoc triduo vel quatriduo tristis a Mutina fama manaret.

Malum. Cic. 12 Fam 1. Manabat enim illud malum urbanum, & ita corroborabatur quotidie.

MANANS,

MANANS, antis. Partic. [ῥέων] ut, Aqua manans de nive. Ovid. 1. de Pont. 2. 68.
Lymphæ manantes Hor. Epod. 2. 27.
Ulcera manantia. Plinius identidem pro iis quæ serpunt accipit. ut lib. 21. cap. 3. Budæus.

MANĀTIO, ōnis. f. Actus manandi, apud Augustin. de Trin. cap. 20. & Frontin. de Aquæduct. 2. sub init.

MANĀBĬLIS, e. Adj. ut, Frigus manabile. Lucret. lib. 1. 535.
Nam neque conlidi sine inani posse videtur
Quicquam, &c.
Nec capere humorem, nec item manabile frigus. Manabile, inquit Lambinus, i. e. Quod facile in partes intimas penetrat.

MANĀLIS, e. Adj. ut, Manalis fons, Ex quo aqua perpetuo manat.
Manalem lapidem putabant esse ostium Orci, per quod animæ inferorum ad superos manarent, qui dicuntur Manes. Manalem lapidem etiam vocabant Petram quandam, quæ erat extra portam Capenam juxta ædem Martis; quam quum propter nimiam siccitatem in urbem pertraherent, insequebatur pluvia statim, eumque, quod aquas manaret, Manalem lapidem dixere. Hæc Festus.

MANDRABULUS, V. MASTIGIABULI.

MANON, [μανὸν] Spongiæ genus minus spissum & mollius; διὰ τῆς μανότητος, hoc est a raritate appellatum. Plin. lib. 9. cap. 45. Spongiarum tria genera accepimus: spissum, prædurum, & asperum. Tragos id vocant: minus spissum & mollius, manon: tenue densumque, ex quo penicilli, Achilleum.

MANSIŌTERNA, Aquæ arna, id est urceus. Plaut. Bacch. Effer mansiternam cum aqua foras. [Hoc quid sit nescio.

MANSIO, V. MANEO.

MANSITO, V. MANDO, ĕre. & MANEO.

MANSTUTOR, V. MANUS.

MANSUCIUS, i. m. Edax. Fest. alii Mansucus. forte pro Manducus. Perottus Mansutius scribit.

MANSUESCO, ēvi, [τιθασεύομαι] ĕre. Mansuetum fieri, mitescere. Columel. lib. 6. cap. 2. de bobus domandis, Nam per hæc blandimenta triduo fere mansuescunt. Originem vocis V. in MANSUETUS.
Corda nescia mansuescere precibus. Virg. 4. Georg. 470.
Feræ mansuevere clauso carcere. Lucan. lib. 4. 238.
Fructus mansuescunt terra. Lucret. lib. 5. 1376.
Mansuescere, pro Mansuefacere transitiva posuit Varr. lib. 2. de R. R. cap. 1. Sic ex animalibus, quum propter eandem utilitatem, quæ possent, silvestria deprehenderent, ac concluderent, & mansuescerent. Forsan legendum Mansuefacerent. [V. not. Gesn. Mihi plana omnia videntur, modo post Animalibus puncto distinguas, & deinde pro Et, reponas Ut.

MANSUĒTUS, a, um. Adj. ex Partic. [πρᾶος, ἥμερος, ἐπιεικής, τιθασός] Mitis, quasi Manu assuetus; quod omnia quæ sunt natura fera, manuum permulsione mitescant. Festus, Mansuetum, Ad manum venire suetum: alii aiunt Mansuetum dictum, neque ex misericordia mœstum, neque ex crudelitate sævum, sed modestia temperatum. Ter. Andr. 1. 1. 87.
Hæc ego putabam esse omnia humani ingenii,
Mansuetique animi officia.
Mansuetus & Ferus, contraria. Cic. 1. de Invent. 2. Deinde propter rationem atque orationem studiosius audientes, ex feris & immanibus, mites reddidit & mansuetos.
Amor mansuetus. Propert. lib. 1. 9. 12.
Bestiæ mansuetæ, Placidæ & cicures dicuntur. V. MANSUES.
Civis beneficus, salutaris, mansuetus. Cic. pro Milon. 20.
Immansuetior. Ovid. 3. Trist. 6. 21.
Litora. Propert. lib. 1. 17. 28.
Manus mansuetas porriget. Ovid. 4. de Pont. 5. 28.
Musæ mansuetiores. Cic. 1. Fam. 9.
Pectus. Ovid. in Ibin, 26.
Facere mansuetum, vel reddere. Plaut. Asin. 3. 1. 1.
In moribus suis erga necessarios declarandis mansuetissimus. Cic. 2. de Orat. 201.

MANSUES, ētis, & is. Antiqui dicebant pro Mansueto. Plaut. Asin. 1. 2. 19.
Reddam ego te ex fera fame mansuetem. Acc. Meleagr. Nunc me matrem mansues misericordia capsit. V. Non. 8. 5. Msc. Pal. apud Plaut. Mansuetam habet. [Ab hoc Mansuesco, Mansuefacio &c.

MANSUĒTE, Adv. [πράως] Cic. pro Marcell. 9. At vero quum aliquid clementer, mansuete, juste, moderate, sapienter factum, &c.
Compar. Apul. 4. Met.

MANSUĒTŪDO, inis. f. [πραότης, ἐπιείκεια, ἡμερότης] Cic. 7. Verr. 115. Illam clementiam, mansuetudinemque nostri imperii, in tantam crudelitatem inhumanitatemque esse conversam? Græv. Immanitatem.
Lenitatis & mansuetudinis genus orationis, cui opponitur Vehemens & atrox. Cic. 2. de Orat. 200.

MANSUĒTO, [ἡμερόω] āre. Vulg. Interp. Sap. 16. 18. Hinc

MANSUĒTĀRIUS, i. m. [τιθασευτής] Qui feras mansuefacit. Unde etiam Ferarum mansuetarius dicitur. Lampid. in Heliog. cap. 21. Habuit leones & leopardos, quos edoctos per mansuetarios, subito ad secundam mensam jubebat accumbere. Firmic. lib. 8. cap. 17. Septentrione oriente nati, erunt mansuetarii ferarum.

MANSUĔFĂCIO, fēci, [τιθασεύω, ἡμερόω, τιθασσεύω] ĕre. Mansuetum reddere. Plin. lib. 11. cap. 37. Quæ causa etiam mansuefacta, ubi ad vicinum sanguinem pervenit saliva, invitat ad rabiem. Liv. 3. 14. extr. Paulatim permulcendo, tractandoque mansuefecerant plebem.
Mansuefacti & exculti. Cic. 1. Tusc. 62. A quibus mansuefacti & exculti, a necessariis artificiis ad elegantiora defluximus.
De inanimatis etiam. Plin. lib. 34. cap. 9. Attritu domiti & consuetudine nitoris veluti mansuefacti. de Ære loquens.

MANSUĔFĪO, [τιθασεύομαι] ĕri. Cæs. 6. Bell. Gall. 28. Sed assuescere ad homines & mansuefieri, ne parvuli quidem excepti possunt. de Uris.

MANSUS, V. MANDO, ĕre.

MANTALUS, [Μάνταλος] Phrygiæ oppidum, ita dictum a Mantalo conditore. Gentile Mantalenus. Stephanus.

MANTELE, MANTELIUM, MANTELUM, V. MANTILE.

MANTES, vel potius MANTIS, is. [μάντις] Vates Latine dicitur. Cic. 1. de Divin. 95. Nam & Athenienses omnibus semper publicis consiliis divinos quosdam sacerdotes, quos Mantes vocant, adhibuerunt.

MANTĒUM, i. n. [μαντεῖον] Locus oraculis dicatus. Plin. lib. 5. cap. 29. Ab Epheso manteum aliud Colophoniorum.

MANTIANA palus, [Μαντιανὴ λίμνη] quam Cæruleam interpretantur, in Armenia, post Mæotim maxima, qua de V. Strab. l. 11.

MANTĪCE, es. f. [μαντική] Ars ipsa divinandi. Cic. 1. de Nat. Deor. 55. Sequitur μαντική vestra, quæ Latine divinatio dicitur, qua, &c.

MANTĪCA, æ. f. [βαλάντιον] Nummorum receptaculum, quod manu geratur. [Manicam a Manu dici Varro ait. de Mantica negat Meric. Casaub. ad Pers. 4. Sat. 24. & Arabicam vocem esse contendit. Nec sane usquam in hac significatione ponitur.
Mantica, [πήρα] Perula viatoria, auctore Porphyrio. Hor. 2. Serm 6. 106.
Ire licet mulo, vel, si libet, usque Tarentum,
Mantica cui lumbos onere ulceret, atque eques armos.
Ex Luciliano illo sumptum est
Mantica cantherii costas gravitate premebat. Commentator Hor. a Cruquio editus 375. H. St.
Non videmus manticæ quod in tergo est. Proverbium. Catul. ad Varr. 20. 2. i. e. Non videmus nostra ipsorum vitia, quum aliena curiosis oculis perspiciamus. Proverbium natum ex apologo quopiam Æsopico, qui fertur hujusmodi, Finxit Æsopus singulos mortales binas habere manticas, hoc est peras: alteram ante pectus, alteram a scapulis tergoque propendentem. Sed in priorem, inquit, aliena vitia immittimus: in posteriorem nostra. Pers. 4. Sat. 24.
Ut nemo in sese tentat descendere, nemo,
Sed præcedenti spectatur mantica tergo. V. Casaub. ad loc.

MANTĪCŬLA, æ. f. dimin. [πηρίδιον] Fest. Manticularum usus pauperibus in nummis recondendis etiam nostro sæculo fuit. Sed V. omnino Scalig. not. de hoc & seq. vocabulis.

MANTICULĀRIA, dicuntur Ea quæ in frequenti usu habentur, & quasi manu tractantur: frequens enim ad manus tergendas usus fuit manteliorum, unde hæc trahitur similitudo. Festus.

MANTICULĀRIUS, i. m. [βαλαντιοτόμος] dicitur Fur, qui inferens se confertæ multitudini, marsupia aut secat, aut artificio doloso aperit & evacuat, ablata pecunia. Tertul. Apol. cap. 44.

MANTICŬLOR, [κλέπτω] āri. est (auctore Festo) Manticulas furandi gratia attrectare. Inde pro Dolose aliquid agere, usi sunt quidam eo verbo. Pacuv. Ad manticulandum astu aggreditur. Plaut. Capt. 4. 2. 116.
Nam hercle nisi manticulatus probe ero, fusti pectito. Al. Mantiscinatus. Salmas. Panticinatus. Adde Apul. Apol. p. m. 297. 309 Elm.

MANTICHŌRA, [μαντιχώρας] Bestia in India, quæ triplicem dentium ordinem, & hominis faciem una cum corpore leonino habet, humanas carnes maxime affectans. Plin. lib. 8. cap. 21. De mantichora V. plura apud Ælian. Hist. Anim. 4. 20. & Solin. cap. 52.

MANTĪLE, vel MANTĒLE, is. n. [χειρόμακτρον, [illegible]] composita dictio ex Manus & Tela, a manibus tergendis. Est enim Linteolum quo manus tergere solemus. Virg. 1. Æn. 705.
Dant famuli manibus lymphas, Cereremque canistris
Expediunt, tonsisque ferunt mantilia villis. Ovid. 4. Fast. 933.
Dixerat: a dextra villis mantele solutis,
Cumque meri patera thuris acerra fuit.
Est etiam Integumenti humeralis, sive pænulæ genus, quo brachium manusque involvebant. Plin. lib. 7. cap. 2. Anthropophagos ossibus humanorum capitum bibere, cutibusque cum capillo pro mantilibus uti, Isogonus Nicæensis tradit. Hermolaus, Antiqua lectio pro Mantelibus, aut pro Mantelis; ita enim Pænulæ genus appellatur Plauto, quam Græci Mandyan quoque vocant, quo se ut lorica muniunt. Etiamsi Mantelia & Mantilia pro Mappis, quasi a manibus tergendis sumuntur. V. & Harduin. ad loc.

MANTILIUM, MANTELIUM, MANTĒLUM sive MANTELLUM, i. n. Idem. Festus in Manticularia, Frequens antiquis ad manus tergendas usus fuit mantiliorum. Varr. de L. L. 5. cap. 8. extr. Mantelium, quasi manuterium, ubi manus terguntur. Plaut. Capt. 3. 3. 6.
Nec mendaciis subdolis mihi usquam mantelum est meis:
Nec sycophantiis, nec fucis ullum mantellum obviam est. i. e. Tegmen. V. Arnob. lib. 2. adv. Gentes, Cæl. Rhodig. lib. 16. cap. 10. Scalig. in Conject. in Varron. Casaub. ad Athen. lib. 9. cap. 16.

MANTILIARIUS, i. m. Qui mantilia conficit. Plaut. Aul. 3. 5. 37.

MANTĪNĒA, [Μαντίνεια] Arcadiæ urbs, quam Epaminondas superatis secunda pugna Lacedæmoniis illustrem reddidit, in qua & ipse diem obiit. Hæc Strab. lib. 8.
Mantinea item postea Antigonia dicta fuit, in adulationem Antigoni ejus qui Philippo Persæ patri curator regni fuit. Sed postea Adriani Imperatoris jussu rursus Mantinea fuit appellata. Ex Paus. Arc. p. 243 Wech.

MANTIS, [μάντις] Locustæ genus, quæ in stipulis nascitur, virens colore, corpore prælongo, pedibus item prioribus prælongis, quos & agitat assidue. Aristarchus in commentario Lycurgi, locustam hanc scribit, si quod inspexerit animal, protinus illi quidpiam producere mali; unde, inquit, μάντις dicitur, ἐπιβλέπει καὶ χαλεπὸν ὁρᾶν, hoc est mantis vocatur, quæ noxii molestique aspectus est. Vel dicitur Mantis, quia locustis adventantibus, præsagium fit ingruentis penuriæ.
Mantis te vidit, Proverbium in eos quibus fascinator oculus mali objecit quidpiam.
Mantis, Vates. V. MANTES.

MANTISCĪNOR, āri. pro Vaticinari. Plaut. Capt. 4. 2. 116. V. MANTICULOR.

MANTISSA, vel MANTĪSA, [ἐπίμετρον] Additamentum dicitur lingua Tusca, quod ponderi adjicitur, sed deterius, & quod sine ullo usu est. Lucil. Mantissa obsonium vincit. Fest. ubi Scaliger, quasi Manutensam dictum putat.

MANTIUS, [Μάντιος] Melampi filius, ex Iphianassa filia Prœti. Ex qua, teste Homer. lib. Odyss. 5. Polyphideum & Clitum suscepit.

MANTO, [μένω] āre. Veteres pro Manere usurparunt, teste Non. 10. 9. Plaut. Pseud. 1. 3. 49.
At dabit, parabit aliquid hos dies, manta modo. Al. Aliquot hos dies. Idem Pœn. 1. 2. 52. Quia herus nos apud ædem Veneris mantat.

MANTŌ, ūs. f. [Μαντώ] fuit Tiresiæ vatis Thebani filia, quæ post Thebanorum clades servitutem primum servivit sub Creonte; postea sub Theseo; quæ post patris interitum ad diversa loca diffugiens, primum in Asiam venit, ubi Clarii Apollinis templum condidit. Sed quum interim ea

Digitized by Google

ea Tiberino Tusco rege Ocnus ei natus esset, qui & Bianor deinde cognominatus fuit; & ad oppidum ipsum Tusci quoque & Veneti confluerent: circumdedit Ocnus oppidum muris, & in aliam formam redegit. Quin a matre Mantuam appellavit, dicente Virg. lib. 10. Æn. 199.

Ille etiam patriis agmen ciet Ocnus ab oris,
Fatidicæ Mantûs, & Tusci filius amnis,
Qui muros, matrisque dedit tibi Mantua nomen. Ubi Serv. V.

MANTUA, [Μάντυα] Urbs clarissima. V. MANTO. Poetarum clarissimo vereque principe Virgilio Marone gloriatur Mantua, cujus felix ingenium tam omnes admirari debent, quam imitari nulli possunt. Virg. 9. Ecl. 28.

Mantua, væ miseræ nimium vicina Cremonæ.

Mantua Musarum domus. Sil. lib. 8. 595.

Dives avis Mantua. Virg. 10. Æn. 200. Mantua dives avis dicitur, quod olim potens fuerit ea urbs, quum Virgilii ætate plurimum amisisset de antiqua dignitate, & pristina magnitudine, essetque inferior multis Hetruriæ urbibus. Torneb.

MANTUĀNUS, a, um. Adj. [Μαντυανὸς] unde, Mantuanus Homerus Virgilius dictus est.

Fama Mantuana. Stat. 4. Silv. 7. 27.

MANTŌUS, a, um. idem. Bapt. Mantuanus Ecl. 8.

MANTUM, i. n. Breve amictum, quod manus tegat tantum. Isid. 19. 24.

MANTUĒLIS, e. Adj. In modum manti factus. ut, Chlamys mantuelis. Treb. Poll. Claud. cap. 17. V. Salmas.

MANTURNA, æ. f. Conjugii dea. Augustin. de Civ. Dei.

MANTUS, i. m. Dispater, Etruscis, teste Serv. in 10. Æn. 198.

MANUALIS, MANUARIUS, MANUBIÆ, MANUBRIUM, MANULEATUS, MANUMISSIO, MANUPRETIUM. V. MANUS.

MĀNŪCLA, æ. f. Pars illa in Catapultis, quæ nervum attractum continet. Vitruv. 10. 15. conf. Bald. Lex.

MĀNUS, a, um. Adj. [ἀγαθὸς] dicitur Clarum: unde etiam Mane, post tenebras noctis diei pars prima. Nonius 1. 337.

Manum antiqui Bonum dicebant. Varr. lib. 5. de L. L. 2. V. MANE.

MĂNUS, ûs. f. [χεὶρ. παλάμη, πῦξ(?), μάρη] notæ significationis, dicta Manus, a manando, quod ex brachiis manat, vel quod ex ea digiti manant. [Fides sit penes ineptias Grammaticorum.

Vulgi manus. Hor. 1. Serm. 4. 72.

Ægra, Lassa. Ovid. 21. Epist. 246.

Amica, Cara. Ovid. 12. Epist. 122.

Arguta. V. in ARGOO.

Armiferæ. Ovid. 1. Amor. 13. 14.

Artifices. Ovid. 3. Amor. 2. 52.

Avaræ. Ovid. 2. Amor. 6. 39.

Audaces ad omne facinus. Senec. Herc. fur. 4.

Avidæ. Hor. 4. Carm. 7. 19.

Candidæ. Stat. 3. Silv. 4. 59.

Carnifices. Sil. lib. 1. 173. — non verbera, passim
Ictibus innumeris lacerum scindentia corpus,
Carnificesque manus, &c.

Cassa. Stat. 9. Theb. 770.

Cavæ. Virg. 12. Æn. 85.

Certa. Quintil. V. Incerta, infra.

Docta. V. infra, Distinguere crinem docta manu.

Femineæ. Ovid. 8. Epist. 6.

Ferox Herculis. Senec. Herc. OEth. 4.

Formosa. Ovid. 18. Epist. 16.

Formatæ non ad unum modum. Quintil. lib. 2. cap. 13.

Formidatæ. Ovid. 1. Amor. 7. 62.

Fulmineæ. Stat. 6. Theb. 747.

Furibunda. Senec. Troad. 2.

Grata sume manu. Hor. 1. Epist. 11. 23.

Gypsatæ. Cic. 7. Fam. 6. Hic, ut reliquorum sententiam omittam, Turnebus (Advers. 12. 18.) per Gypsatas manus, Mulierem barbaram significari putat: nam barbaræ mulieres manus sibi pingere solebant, ut Valerius Flaccus scribit: &, ut opinor, etiam ad candorem gypsare. Gypso enim ad se candefaciendas usas mulieres esse ex epigrammate Rufini constat, ubi scribit,

Ἀντὶ δὲ μοι παιδὸς ἀπαλὴ χροιὰ, ἥγετο γύψῳ
Χείρεσσι, &c. V. in GYPSUM.

Horrida clavâ. Sen. Herc. OEth. 413.

Ignavæ. Lucan. lib. 9. 26.

Immunis manus. Hor. 3. Carm. 23. 17. V. IMMUNIS.

Impia. Hor. Epod. 3. 1.

Incerta. Quintil. lib. 4. cap. 5. Ut certa manus uno telo posset esse contenta, incertæ plura spargenda sunt.

Incontinentes. Hor. 1. Carm. 17. 26.

Indoctæ, rusticæve. Quintil. lib. 1. cap. 11.

Inermes. Virg. 2 Æn. 498.

Iners. Ovid. 2. de Arte Am. 706.

Invalidæ. Lucan. lib. 5. 275.

Languida facta manus in gremio jacet. Ovid. 9. Epist. 136.

Lanifica. Ovid. 1. Amor. 13. 24.

Lepida. V. LEPIDUS.

Levis. V. paulo post Mollis, &c.

Magna Portuni. Virg. 5. Æn. 241.

Media. Quintil. lib. 11 cap. 2. non procul ab Initio, Quum semper cogitatio ultra id quod est, longius quærit, quicquid interim reperit, quodammodo apud memoriam deponit, quod illa quasi media quædam manus acceptum ab inventione tradit elocutioni. Media manus, *Main tierce*. Budæus.

Medica. Virg. 12. Æn. 402.

Ministræ. Lucret. lib. 4. 828.

Mollis. Ovid. 1. Amor. 4. 24.

Mollis & levis. Quintil. lib. 2. cap. 4.

Niveæ. Catul. de Berecynth. 61. 8.

Nuda, Inermis. Juven. 15. Sat. 54.

Oculatæ. Plaut. Asin. 1. 3. 50.
Quum a pistore panem petimus, vinum ex œnopolio;
Si æs habent, dant mercem; eadem nos disciplina utimur,
Semper oculatæ nostræ sunt manus, credunt quod vident. Oculatas manus dixit Plautus, Quæ promissa velint exhiberi re, non oratione promitti. Nam oculos habere, quibus videant exhibita; aures non habere, quibus audiant pollicitationes. Erasmus.

Parca. Hor. 3. Carm. 16. 44.

Pestifera. Ovid. 4. Met. 495.

Piceata. V. Piceatus, in PIX.

Pigra. Ovid. 21. Epist. 159.

Plena manu, h. e. Ampliter, copiose, prolixe, minimeque maligne. Cic. 2. Att. epist. ult. At hercle alter tuus familiaris Hortensius, quam plena manu, quam ingenue, quam ornate nostras laudes in astra sustulit? Translatum ab iis qui non minutim & parce, sed plena manu largiuntur.

Manus plenæ mensura sorbentur ad firmandas fauces. Plin. lib. 20. cap. 22.

Prima manu marmora deformata. Quintil. lib. 5. cap. 11.

Primæ & secundæ manus. Quintil. lib. 5. cap. 13. Nascuntur ex iis, quæ contradictioni opposuimus, aliæ contradictiones; eunque interim longius, ut gladiatorum manus quæ secundæ vocantur. Fiunt & tertiæ, si prima ad evocandum adversarii ictum prolata erit; & quartæ, si geminata captatio est, ut bis etiam cavere, bis repetere oportuerit. Hermolaus dicit secundas & tertias manus vocari posse, quando fessis recentes succedunt; sed tamen potius ictus significari videntur, ut ipse alibi notat. (cap. 8. p 760. Burm.) Namque ut in armorum certamine adversos ictus & rectas ac simplices manus, cum videre tum etiam cavere ac propulsare facile est; aversæ, tectæque minus sunt observabiles. Budæus.

Procax. Sen. Agam. 3.

Profana. Ovid. 2. Met. 755.
— subit hanc arcana profanâ
Detexisse manu.

Protervæ. Ovid. 12. Met. 234.

Puræ, Intaminatæ crimine. Hor. Epod. 17. 49. V. PURUS, & Lota manus infra.

Rigida. Ovid. 14. Met. 647.

Rusticæ. V. paulo ante, Indoctæ, &c.

Sacrilega. Hor. 2. Carm. 13. 2.

Scelestæ. Sen. in Agam. 11.

Sinistra Catul. in Asinium, 12. 1.

Supinæ manus. V. paulo post, Arripere.

Supplex. Ovid. 11. Met. 279.

Tacita. Valer. 6. Argon. 262.

Teneræ. Propert. lib. 3. 3. 34.

Torpens. Lucan. lib. 2. 78.

Tremulæ. Ovid. 10. Met. 414.

Truculenta. Sen. Herc. fur. 4.

Valida. Ovid. 3. Amor. 2. 72.

Varæ. Ovid. 9. Met. 33.

Velatæ. Plaut. Amphit. 1. 1. 103.

Velana. Ovid. 1. Amor. 7. 4.

Victrix manus mille laborum. Ovid. 9. Epist. 75.

Virginea. Ovid. 1. Amor. 3. 24.

Vuca. Stat. 1. Theb. 427.

Abrumpere manibus. Ovid. 2. Met. 359.

Abscedere æquis manibus. Tacit. 1. Ann. 63.

Abscissa lacerto. Lucan. lib. 3. 687.

Abstinere manus ab alienis.
Abstinere manus in judicio.
Abstineo me manum.
Abstinere manum alieno. } V. ABSTINEO.

Accedere ad manum. Cic. 2. Att. 1.

Accipere in manum. Justin. lib. 1. cap. 4. de Cyro infante, Quem ut in manum mulier accepit, veluti ad notam allusit. Al. In manus.

Addere in vincola. V. ADDO.

Adducere rem ad mucrones & manus. Tacit. in Vita Agric. 36. V. Venlread.

Adhibere manum. Quintil. lib. 7. cap. 1.

Adhibere medicas ad volnera. Virg 3. Georg. 455.

Adhibere genibus. Ovid. 9. Met. 216.

Adjuvat ita infirmas. Ovid. 1. Amor. 7. 66.

Admovere manum alicui. Catul. 15. 3.

Afferre manus beneficio suo. Sen. de Benef. lib. 2. cap. 5. extr. est Jugulare quasi, & Perdere beneficium.

Afferre manus, quum de vi agitur, non semper est occidere. Ut apud Cic. pro Sextio, 472. Lamb. Impetum faciunt in Fabricium, manus afferunt, occidunt nonnullos, vulnerant multos. H. St. Exstant l. 75.

Afferre manus, de Furto Cicero in Verrem 178. edit. Lamb. H. St. De sacrilegio, 3. Verr. 47. Illi ne in templo, tam antiquo, tam sancto, tam religioso, manus impias ac sacrilegas afferre conatus es? Manus alteri afferre est Vim facere in aliquem, Manus sibi afferre semper de nece illata intelligitur. Rei vero alterius manum afferre, vel inferre, semper de Rapina aut Furto. Exempla plura vide in ipso verbo Tomo priore, ubi & Afferre manus vulneri, pro Admovere.

Agere aliquid inassueta. Ovid. 1. de Arte Am. 300.

Appetere. V. APPETO.

Apponere ad os. V. APPONO. Significat autem aliquid dici, quod is, qui dicat, ab aliis exaudiri nolit. Ex Lambino.

Apprehendere mano. V. APPREHENDO.

Armare. Virg. 9. Æn. 115.

Armare procacem. Sen. Agam. 3.

Arripere beneficium manibus supinis. Sen. de Benef. lib. 2. cap. 15.

Arripere aliquem inter manus, est Collatis simul manibus aliquem sublimem ferre. Plaut. Mostel. 2. 1. 30.

Asserere manu & manum. In ASSERO.

Asserere a lenone manu V. A vel AB præpositiones.

Auferre e convivio inter manos. Cic. 7. Verr. 28. Itaque erant exitus ejusmodi, ut alius inter manus e convivio, tanquam e prælio, auferretur, alius tanquam occisus relinqueretur. Nam proprie de Convulneratis dicitur.

Cadere manu alicujus. Ovid. 5. Met. 109.

Capere mano, & in manum. In CAPIO.

Capio tele tremente manu. Ovid. 14. Epist. 44.

Capere manu, i. e. Bello quærere. Sallust. Jug. cap. 5. Pop. Rom. quascun-

quæcunque inbes & agtus manu ceperat, regi donat. Budæus. V. Cort. in loc.
Capellit pugnam mano. Tacit 12. Ano. 30.
Captans metum manos. Ovid. 21. Epist. 208. Cuptantem tactus ejicioque. i e. Removeo manum cupientem me tangere.
Carpere ramum manu. Virg. 6. Æn 146.
Carpendæ frondes uncis manibus. Virg. 2. Georg. 365.
Cedo manom. V. CEDO.
Cohibere. In COHIBEO.
Collidere. Quintil. lib. u cap. 12. Jam collidere manus, terræ pedem incutere, femur, pectus, frontem cedere, mire ad pullatum circulum facit.
Commeculare sanguine. Virg. 8. Ecl. 48.
Componere manua manibus. In COMPONO.
Componere aliquid facili manu. Ovid. 1. de Arte Am. 160.
Comprimere. In COMPRIMO.
Compressa in pugnum manus. Quintil. lib. 2. cap. 20.
Conferre. In CONFERO.
Conferre manum, Certare cum aliquo. Virg 9. Æn. 44.
Conferre manu certamina pugnæ. Lucret. lib. 4. 841.
Confligere manu. In CONFLIGO.
Congesta manu oppida. Virg. u. Georg. 156.
Conferere manum cum hostibus. V. CONSERO.
Conferere manus cominus. Liv. 27. 18. Instabilis hostis ad cominus conferendas manus.
Consertum ex jure manu. V. EX præpositionem.
Conferuere strictas in se manus. Ovid. 10. Epist. 100.
Continere manus. In CONTINEO.
Continere manum alicujus Ovid. 1. Fast. 504.
Vix continet manus ab ore misero. Ovid. 21. Epist. 80.
Contingere aliquid manibus cruentis. Virg u. Æn. 167.
Convenire in. Cic in Topic. 23. V. CONVENIO.
Dare. Quintil. lib. 2 cap. 3. Ut velocissimus quisque, si forte iter cum parvulo faciat, det manum, & gradum suum minuat.
Dare placidam. Ovid. 3. Trist. 1. 2.
Dare victas. Ovid. 4. Epist. 24. V. DO.
Dare in manum. V. IN præpositionem.
Datos in manum milites. Tacit. 4. Ann. 7.
Dare fata miseria sæva manu. Senec. Troad. 30.
Dare signum alicui concussa manu. Ovid. 11. Met. 465.
Decernere manu. In DECERNO.
Dedere manus, figura proverbiali, significat Victum se fateri. Lucret. lib. 2. 1042. — sed magis acri
Judicio perpende: & si tibi vera videntur,
Dede manus: aut si falsum est, accingere contra. V. DO.
Defendere se manu In DEFENDO.
Deficiunt ad cœpta manus. Ovid. 8. Met. 492.
Demissis manibus. Plaut. Epid. 3 4. 16.
— immo si audias
Meas pugnas, fugias manibus demissis domum. V. Casaub. in loc.
Denumeravi his manibus. Plaut. Epid. 3. 2 17.
Nam leno omne argentum abstulit pro fidicina: ego resolvi,
Manibus his denumeravi.
Deponere e, vel de manibus. Cic. 1. Acad. 3.
Distinere manum, quod Vulgo Diversionem facere dicunt. Cæs. 3. Bell. Gall. 11.
Dimittere e vel de. Cic. in Orat. 105. Demosthenem totum cognovisti, nec eum dimittis e manibus.
Distinguere crinem docta manu. Senec. Troad. 10.
Divellere montem manibus. Lucret. lib. 1. 202. de re impossibili.
Docere manu, Aperte. Cic. 2. de Nat. Deor 49 Lege, Manu ducere. Expressit enim verbum Græcum χειραγωγεῖν, quod est Latine Manu ducere. Sic etiam Lucret. 2. 868.
Sed magis ipsa manu ducunt. Id enim est, χειραγωγεῖν. Restituit Turnebus.
Ducere aliquem manu. Virg. 3. Æn. 372.
Eruere silvas. Virg. 4. Georg. 329.
Evadere alicujus. Virg. 9. Æn. 560.
Exercent puellæ. Propert. lib. 3. 3. 34.
Explicata, Extensa. Quintil. lib. 2. cap. 21.
Facere prælium in manibus, idem quod Cominus. Sallust. in Jugurth. cap. 57.
Facere manu, I. e. Artificio adhibito. V. Erasm. in Adag. Manu fingere. & infra MANUFACTUS.
Ferebat sic manus Virg. 3. Æn. 490.
Sic oculos, sic illa manus, sic ora ferebat.
Ferre in prælia. Virg. 5. Æn. 402.
Ferre manum contra. In FERO.
Fingere manu comas. est Arte, curaque formare. Tibul. lib. 1. 5. 50. V. FINGO.
Habere ad manum. Quintil lib. 10. cap. 5. Hæc urma habere ad manum, horum scientia debet esse succinctus. V. AD præpositionem.
Manum habet in Ætolis, mentem vero in Clopidis. Scomma est, quod in foris extremæ hominem, semperque in petendo paratum, ac nihil nisi rapinas meditantem, optime jaci quaat. Joci autem gratia ea verbi Græci notione consurgit: αἰτεῖν enim petere est, & Ætolorum gens quædam, quod facit ambiguum. Rursus κλοπὴ furtum indicat. Urbanitas vero inde elicitur, quia Clopidæ in Leontide recensebantur tribu. Dum ergo signari loca videntur, mores impostoris ac nefarii hominis scitius occultiusve reteguntur. Usus est Aristophanes in Comœdia, cui titulus Equites. Act. 1. Sc. 1. v. 80.
Habere manum sub pallio. Quintil lib. 12. cap. 10. Quapropter mihi falli multum videntur, qui soloæssa Atticos credunt, tanum & lucidos & significantes, sed quadam eloquentiæ frugalitate contentos, ac semper manum intra pallium continentes Hactenus Fabius. Sumptum est a gestu Rhetorum; nam qui languent, manum occultant sub pallio: qui commoti sunt, proferunt; & agitatione manus, brachiique pronuntiabantur ea quæ contentionis plusculum haberent. Erasmus.
Jactare. Quintil. lib. 6. cap 3.
Jactata in manibus, Tractata. Cic. pro Muren. 26. Postea vero pervulgata, atque in manibus jactata & excussa, inanissima prudentiæ reperta sunt.
Illidere. V. ILLIDO.
Illigaræ post tergum. V. ILLIGO.
Immiscere manus manibus. Virg. 5. Æn. 429.
Imponere. V. IMPONO.
Imponere manum studiis. Ovid. 4. de Pont. 8. 82.
Imponere summam manum alicui operi. V. IMPONO.
Imponere summam in eloquentia manum. Quintil. in procem. lib. 1. Sed V. Burm. not. p. 6.
Imposita est cœptis ultima manus Ovid. 8 Met. 201.
Incidit tremor unctis manibus Hor. 1. Epist. 27. 13.
Incidere in manus. Cic. de Clar. Orat. 133. Nunquam enim in manus Inciderent.
Incidere in manus hostis. V. INCIDO.
Inferre manus alicui. V. INFERO.
Injicere in. Ovid 8. Epist. 16.
Injice non timidas in tua jura manus. V. INJICIO.
Injicere manus alicui. Ovid. 1. de Arte Am 106.
Manus injectio. Ulpian. in l Sed si. D De in jus vocando, At si venditor, qui manus injectionem excepit, ipse prostituit, &c.
Inserere cælo manus Paterc. lib. u 103. Lætitiam ejus diei, concursumque civitatis, & vota pæne inserentium cælo manus, spemque conceptæ perpetuæ securitatis, &c.
Inserere manum tunicæ. Ovid u. Amor. 15. 2. i. e. Imponere, immittere.
Insinuatis manibus, apud Hermolaum, pro In sinum compressis, teste Budæo.
Intenderat Sejano manus. Tacit. 4. Ann 3.
Intentare manus in aliquem. V. INTENDO.
Intentare manus alicui. Tacit 3. Ann. 36.
Interfici mano. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Involvere manum caudis serpentum. Ovid. 9. Epist. 86.
Jungere manus. Stat. 5. Silv. 3. 276. V. JUNGO.
Lava manus; ænigmatice in eum dicitur, qui aut furto, aut homicidio, aut alio quovis turpi facinore suas ipse manus polluit. Inde jocus ille Sextii apud Cic. lib. 2. de Orat. 246 Manus lava, & cœna. Depeculatorem significabat & furem, qui sordidis & turpibus furtis esset ditatus. Furum enim manus inquinatas esse dicebant, ut de fure balneario Catul. epigr. 31. in Vibennius,
O furum optime balneariorum,
Vibenni pater, & cinæde fili:
Nam dextra pater inquinatiore,
Culo filius est voraciore:
Cur non exsilium malasque in oras
Itis, quandoquidem patris rapinæ
Notæ sunt populo? &c. Græci quoque eum dicunt manibus puris non esse, qui cædem perpetravit Herodot. lib 1 de Adrasto qui fratrem suum imprudens occiderat, ub idque ad Crœsum regem expiandus venerat, Advenis, inquit, Sardis quidam calamitate præditus, manibusque non puris, &c. conf. Puræ manus supra.
Miscere manus, Conserere. Tacit. 2. Ann. 15.
Mittere manus ad rem aliquam, i. e. Sumere in usum aliquem Ulpian. in l. At si quis. §. Sed etsi. D. de relig & sumpt. fune. Sed etsi res legatæ sint a testatore, de cujus funere agitur, nec sit unde funeretur: ad eas quoque manum mittere oportet.
Mittunt salutem manu. Plaut. Pseud. 4. u 48. De militibus.
Manu salutem mittunt benevolentibus;
Eadem malam rem mittunt malevolentibus.
Movere bella sanguinea manu. Ovid. 13. Epist 64.
Nexæ ex ordine. Ovid 8 Met. 747. de Choreis.
Obire forti manu Senec. Herc. OEth. 10.
Objectum malum manu. V. MALUS.
Omittere rem de manibus. Liv 37. 12. pr. Hæc agentibus quum intervenisset nuntius Rhodiorum classis, omissa de manibus res est. i. e. Urbs jam capi cœpta. Budæus. Rectius scribitur Emissa.
Onerare ambas manus acutis jaculis Virg. 11. Æn. 868.
Parere sibi lethum manu Virg. 6. Æn 435.
Parta manu, Bello quæsita. Varr. de L. L. lib. 5. 36.
Perire manibus hominum. Virg. 3. Æn. 606.
Perire manu aliena. Quintil. lib. 5. cap. 9.
Perungere ora manu immunda. Ovid. 3. de Arte Am. 756.
Plangere pectora insana manu. Ovid 3. Amor. 6. 58.
Porrigere manus Catul. in Epithal. Juliæ, 216.
Torquatus volo parvulus
Matris e gremio suæ
Porrigens teneras manus
Dulce rideat ad patrem.
Porrigere extentas. Ovid. 3. Fast. 872.
Poscit hoc opus manus multas, h. e. Multi est laboris. Plin. 10. Epist. 50. conf. ad finem hujus dictionis.
Præcingunt manus. Tacit. 13. Ann.
Præstricta vinclis. Sen. Troad. 6.
Premere aliquid manu. Lucret. lib 4. 623.
Pulsare aliquem utraque. Virg 5. Æn. 460.
Rapi avaræ. Ovid. 2. Amor. 6 39.
Regere manum alicujus manu superimposita. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Remittere manus in aleæ ludo. Sueton. in Augusto, cap. 71. extr. Nam si, quas manus remisi cuique, exegissem, aut retinuissem quod cuique donavi, vicissem, vel quinquaginta millia. Remittere manus in alea, inquit Beroaldus, est Condonare collusoribus jactum, quem sua quisque manu damnosum sibi fecit, debuitque ob id nummos solvere Sabellicus sic: Manus, Pecuniarum grumos in aleam conjectos: Remisi, Condonavi. Casaubonus, jactus ipsos talorum Manus intelligi putat.
Vix retinere manum. Ovid. 6. Met 35. Subauditur, Ab ictu.
Retortæ Hor u. Epist 1. 191.
Revocavit rem ad manus. Cic. 7 Verr. 98. Et pro Cluent 136. Quum Trib pleb. populum concitatum rem pæne ad manus revocavisset. h. e. Ad contentionem & pugnam.
Rotatæ. Stat 6. Theb 786.
Præcipitatque retro juvenem, atque in terga supinat,

Dentibus horrendum stridens; geminatque rotatas
Multiplicatque manus.

Satiare manus sanguine. Lucan. lib. 5. 243.
Strictæ in fata alicujus. Ovid. 1. Amor. 6. 14.
Structa manibus meis mœnia. Virg. 5. Æn 811.
Subducere manum ferulæ, est Litteras discere, & præceptorum opera uti. Nam antiquitus litteratores, discipulorum manus ferula cædebant. Unde, Manum ferulæ subduxisse dicuntur, qui desierunt in ludo litterario versari, neque jam pueri docendi, sed utcunque docti sunt. Juven. 1. Sat. 15.

Et nos ergo manum ferulæ subduximus, & nos
Consilium dedimus Sullæ. Ex Erasmo. [Nihil aliud significat poëta, quam Se quoque Grammatici frequentasse ludum & Rhetoris.

Sublatæ ad cælum. Hor. 2. Serm. 5. 97. V. Tollere p. p.
Subvolvere saxa manibus. Virg. 1. Æn. 428.
Succedere sub manus, dicitur aliquid, Quod bene, & ad optatum contingit. Plaut Milit. 3. 2. 58

Lepide hoc succedit sub manus negotium. Idem Persa, 4. 1. 2.
Si quam rem accures sobrie, aut frugaliter,
Solet illa recte sub manus succedere.

Sum manus alicujus. Cic. 4. Verr 27. Comites illi tui delecti, manus erant tuæ: præfecti, scribæ, medici, accensi, aruspices, præcones, erant manus tuæ. I. e. Tibi parebant, te adjuvabant. Per eos quod volebas, transigebas.
In manu esse. Cic 4. Tusc. Liv. 7.
In manibus esse, vel habere. V. IN. & Abest longe gentium, In LONGE.
In manibus terræ; subaudi, Sunt. Virg. 2. Georg. 45. h. e. In facili & in promptu est terrarum descriptio. Servius.
In manibus vestris quantus sit Cæsar habetis. Lucan. lib. 7. 253. h. e. In vestra potestate.
In manu mea est. V. IN.
Esse in manibus laudatio, oratio, aut liber dicitur, Qui editus est & legitur. Cic. de Senect. 12. Est in manibus laudatio, quam quum legimus, quem philosophum non contemnimus?
Plus illi est in manu, i. e. Ditior est. Habere enim in manibus dicuntur qui aliquid possident & divites sunt. Plaut. Asin. 1. 1. 73.
Inter manus aliquid esse dicitur, per translationem: pro In potestate esse. Virg. 11. Æn 312.

Ante oculos, interque manus sunt omnia vestra.

Sumere in manus. Cic. 3 de Orat. 15 Postulamus non a te quidem qui nobis summa omnia tribuis, sed a ceteris qui hæc in manus sument, ut majus quiddam de L. Crasso, quam quantum e nobis exprimetur, suspicentur. i. e. Legent. Quintil. lib. 10. cap. 1. Illud vero utilissimum, nosse eas causas, quarum orationes in manus sumpsimus.
Summissæ. Ovid. 20. Epist. 78.
Suspensa manu aliquid facere. V. SUSPENDO.
Tangit aram. Hor. 3. Carm. 23. 16.

Immunis aram si tetigit manus.

Tendere manus, Petentis auxilium, vel misericordiam implorantis signum. Cæs. 2. Bell. Gall. 13. Hedui manus tendere, deditionem significare. Virg. 6. Æn. 314.

Tendebantque manus ripæ ulterioris amore.

Tendere supinas manus ad cælum. Virg 3. Æn. 177.
Tendit ad vestra genua supplices manus. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Tenere aliquid languenti manu. Ovid. 12. Met. 318.
Tenere correptum manibus. Virg. 4. Georg. 405.
Tollere manus, Modus loquendi Signum lætitiæ significans. Cic 7. Fam. 5. Sustulimus manus & ego & Balbus, tanta fuit opportunitas
Tradere manu longa, & manu brevi Jabolenus in l. Pecuniam. D. de Solutionibus, Pecuniam quam mihi debes, aut aliam rem, si in meo conspectu ponere te jubeam, efficitur ut & tu statim libereris, & mea esse incipiat. Nam tunc quod a nullo corporaliter ejus rei possessio detineretur, adquisita mihi & quodammodo manu longa tradita existimanda est. Ulpian. in Tit. de Jure dotium, l Licet soleat, Quoties autem extraneus accepto fert debitori dotis constituendæ causa: si quidem nuptiæ insequutæ non fuerint, liberatio non sequetur, nisi forte sic accepto tulit, ut velit mulieri tutum donatum. Tunc enim credendum est brevi manu acceptum a muliere, & marito datum. Quæ si deflectas, plus habebunt veneris: veluti qui promissis agit. ac spem tantum ostendit, longa manu dat, quod animo contueri possis, non statim etiam tollere. Contra, qui præsens ac statim exhibet quod promittit, brevi manu dat. Pueri assem ostendunt elephanto, nec audent porrigere. Erasmus.
Tremens manus. Ovid. 14. Epist 44.
Venerari manu; honoris causa Manum ori admovere, & aliquem colere. Tacit. 16. Ann. 4. 5. Postremo flexus genu cœtum illum manu veneratus, sententias judicum opperiebatus. Et Suet. Claud. cap. 12. Eosdem spectacula edentes voce manuque veneratus est.
Venire ad manum. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Venire in manus. Sallust. in Jugurth. cap. 80. pr. Existimans Jugurtham ob suos tutandos in manus venturum. conf. Cæs. 2. Bell. Gall. 19. Tacit. 4. Hist. 71. & Gronov. ad Liv 2. 46. pr.
Pugna jam in manus, jam ad gladios, ubi Mors est atrocissimum, venerat. Liv. 2. ab U. C. pag. 47. edit. Frob. Ubi distinguit pugnam, quæ jam ad gladios venit, ab ea, quæ venit jam ad manus. Multi autem putant idem esse. H. St. Locus est superior Livii, qui hic desiderabatur in edit. Lugdun.
Versantur inter manus libri, aut scripta. Cic. 8. Fam. 3. extr. Genere tamen, quod & ad nos pertineat, ἐνδιάθετον quandam, ut versetur inter manus. habeat.
Versare libros nocturna manu, & diurna. Hor. in Arte Poet. 269.

— vos exemplaria Græca
Nocturna versate manu, versate diurna.

Verto. ut, Manum non verterim; proverbialis hyperbole, pro eo quod est, Nihil omnino laboro, aut mea nihil refert. Nihil enim facilius, quam manum vertere. Exstat præter alios apud Apuleium in Apologie magiæ: Quid de me inquit, Mezentius sentiat, manum non verterim. Item Cic. 5 de Fin. 93. Ne manum quidem versuros fuisse. Erasmus.
Vetat manus. Plaut. Trucul. 5. 7.

— ego, mea voluptas, si quid peccavi prius,
Supplicium ad te hanc minam fero noti, si mihi uides. aspice.
P. Manus vetat, prius quam penes sese habeat, quicquam credere. i. e. Nihil credam te daturum, nisi prius numeraveris.

Vibrant tela manus. Lucan. lib. 7. 82.
Vincire manus post terga. Virg. 11. Æn 81.
Vindicare manu. Sallust. Jug. 106. extr. Cic. 3. Verr. 184.
Cum præpositionibus varie construitur, Cum Ad, ut videre est supra in constr. cum verbis Accedere, Adducere, Habere, Revocare, Venire. V. A. & AD. præpos.
De manu in manum. Cic. 7. Fam. 5. Totum hominem tibi trado, de manu (ut aiunt) in manum, tuam istam, & victoria & fide præstantem. Proverbium esse innuit.
De manibus aliquid amittere, pro E manibus. Cic. 5. Verr 32. Tu quum tuos omnes fructus publicano tradidisses, & rem de manibus amisisses, tum bona tua repetere, ac persequi lite atque judicio. conf. supra Dimittere, Omittere, & DE præpos.
Manum de tabula. Cic. 7. Fam. 26. Heus tu, manum de tabula: magister adest citius, quam putaramus. Videtur hac proverbiali figura Cic. admonuisse, ut desisteret a scribendis dicteriis. Allusum autem apparet ad Apellis nobilissimi pictoris dictum, qui quum Protogenis opus immensi laboris, ac curæ supramodum anxiæ miraretur, ait omnia sibi cum illo paria esse, aut illi meliora, sed uno se præstare, quod manum ille de tabula nesciret tollere. Memorabili præcepto nocere sæpe nimiam diligentiam. Hæc Plin lib. 35. cap. 10. Proinde si quando admonebimus, ut recedat aliquis ab opera, negotiove quod in manibus habet, jubebimus illum manum de tabula tollere Ex Erasmo Turnebus vero sic explicat, his verbis, Ænigmatis præ se fert speciem illud Ciceronis, Sed heus tu, manum de tabula, &c. nec tamen ita illud de industria obscurat, ut non appareat eum de Cæsare loqui Gallus Catonis laudationem Uticensis scribebat, quod sine Cæsaris offensione fieri non poterat, cujus hostis fuerat. Monet igitur Gallum, ut desinat scribere laudationem Catonis, quum revertatur in orbem Cæsar. Est autem translatio, vel a tabula litteraria, in qua pueri litteras discebant; in qua absente magistro ludere manu ducendis, non litteris, sed lineamentis, ut pueris usitatum est, solebant; deinde subito præceptore redeunte, alter alterum monebant ut manum de tabula tollerent. Vel a pueris pictorum, qui absente magistro pulcherrimis interdum illudunt tabulis, & illinunt temere pigmenta. Nisi forte si ut de pictore loquatur in hanc sententiam, Tu Catonem laudibus pingere & exornare, expolireque pigmentis orationis niteris; sed vide ne argumentum picturæ non probetur magistro officinæ, id est Cæsari dictatori. Nam pictores non ferunt æquo animo in suis tabulis alia, quam quæ probant argumenta depingi. Atque hoc sane sensu incommodior non fuerit translatio, neque inscitior quam superior, ac medius fidius ambæ mihi veriores videntur prima illa, quam attulimus ex Erasmo.
In manum, & In manu, V. supra Accipere, Convenire, Facere prælium, Sum, Venire. conf. IN, præpos.
Inter manus, V. supra Arripere, Auferre, Sum, Versari. V. & in ipsa præpositione
Per manus, quod Cicero De manu in manum dicit. Cæs 6. Bell. Gall. 37. Per manus tractus servatur Quod & Inter manus dicitur.
Per manus tradita disciplina vel historia dicitur, Quæ non monumentis litterarum, sed verbo tantum traditur, & a majoribus ad posteros sine litteris transmittitur. Liv. 5. 51. Equidem si nobis cum Urbe simul positæ traditæque per manus religiones nullæ essent. Et Liv alibi Disciplina militaris tradita per manus jam inde ab initiis urbis. conf. PER.
Præ manu, pro Ad manum. Ulpian. in l. petenti D. de pigneratit action. Petenti mutuam pecuniam creditori, quum præ manu debitor non haberet, species auri dedit, ut pignori apud alium creditorem poneret.
Præ manu pecuniam aliquam dare, quod vulgo dicunt *Ante omnia* vel *Ante manum dare.* Ter. Adelph 5. 9. 23. — siquidem porro, Micio,

Tu tuum officium facies, atque huic aliquid paululum præ manu
Dederis, unde utatur, reddet tibi cito.

Præ manu, pro In manibus, vel Inter manus. Plaut. Bacch. 4. 3. 20.

— qui patri reddidi
Omne aurum, quod fuit præ manu. conf. PRÆ.

Sub manu, idem est quod Fere esse ad latus, expeditum, promptum in usum. Cic. 10. Fam. 23. Adjunxi hæc, in loco eligendo, flumen oppositum ut haberem, in quo mora transitus esset: Vocontii sub manu ut essent, per quorum loca fideliter mihi pateret iter I. e. In promptu & in proximo, inquit Budæus. Senec. Epist. 72. Consilia rebus aptantur. Res nostræ feruntur, immo volvuntur. Ergo consilium sub diu nasci debet; & hoc quoque tardum est nimis: sub manu (quod aiunt) nascatur. Significatur Summa temporis celeritas.
Sub manus, V. supra Succedere, conf. SUB.
Manibus pedibusque, Extremum conatum significantes, dicimus. Ter. Andr. 4. 1. 52.

Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,
Conari manibus, pedibus, noctesque & dies
Capitis periculum adire, dum prosim tibi.

Manus pretium, quod pro Manu, i. e. Arte datur. Alfenus in l. Qui insulam. §. Qui ædem. D Locati, Qui ædem faciendam locaverat, in lege dixerat, Quo ad opus lapidis erit, pro lapide & manus pretio domino redemptori in pedes singulos septem dabit. V. MANUPRETIUM, infra.
Quod manu factum erat, & datum pro eo, manupretium, a manibus & pretio. Verba sunt Varr. lib. 4. de L. L. 36. Manipretium nonnulli scribunt. Plin. lib. 34. cap. 7. Solitum enim ex manipretio cujusque signi denarios seponere ameos singulos. Idem lib. 35. cap. 10. Manipretium ejus tabulæ & lib. 33. cap. 11. Nec copia tantum argenti furoit vita, sed validius pæne manipretiis. Sic enim ex MSS. ubique Harduinus edidit. Al. divise, Manus pr.
Manus, In ludo dicitur, Id quod sibi tollit qui projecit Venerem. V. supra, Remittere manus in, &c.
Manus, Multitudo, vel exercitus. Virg 6. Æn. 660.

Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi.

Agrestes manus. Virg 11. Æn. 682.
Ardens juvenum. Virg. 6. Æn. 5.

Delecta;

Delecta. Nepos 1. 1. 4.
Expedita. Hirt. de Bell. Afric. 9.
Fatalis. Virg. 12. Æn. 838.
Fida manus, & fideles socii. Ovid. 1. Trist. 4. 63.
Firma Evocatorum. Cic. 15. Fam. 4 pr.
Ingens, Numerosa. Virg. 5. Æn. 487. Quintil. lib. 10. cap. 1. p. 901.
Importuna sceleratorum. Cic. in Catil. 1. 21.
Maxima. Cic. pro Domo, 23. Pop Rom. exercitus eodem duce, non maxima manu, innumerabiles Armeniorum copias fudit.
Militaris manus. Ulpian in l. qui restituere. D. de rei vendicat.
Multa poetarum. Hor. 1. Serm. 4. 141.
Nova. Cæs. 1. de Bell. Gall. 37.
Parata prælio. Tacit 2. Ann. 79.
Parvula. V. PARVUS.
Potentes. Hor. in Carm. sæc. 33.
Valida. Tacit. 2. Ann 62. 79.
Cogere manum. Cæs. 2. Bell. Gall. cap. 2.
Confirmare. Cic. pro Lege Manil. 24.
Facere manum. Cic. pro Cæcin. 33. Qui in pace & otio cum manum fecerit, copias pararit, multitudinem hominum coegerit, armarit, instruxerit.
Glomerare bellu. Virg. 8. Æn. 315.
Habere manum parvulam. Cic. 11. Fam. 9.
Orare pacem manu. i. e. Legatione missa. Virg. 10. Æn. 80. [Manum supplicem intelligit, cum insignibus supplicantium. Ergo ad priorem signif. refer.
Manus etiam est Famulus, sive Operæ quibus utimur. Martial. de Demetrio servo, lib. 1. 101.

Illa manus quondam studiorum fida meorum. ita Plin. 9. Epist. 37. extr. Agriculturam numerosas manus poscere dixit. conf. Poscere supra.

Manus item Scriptio, Chirographum. Cic. 3. Q. frat. 1. Occupationum mearum signum sit tibi librarii manus. Et 7. Att. 2. Nam Alexidis manum amabam.
Manus item Proboscis elephanti. Plin. 8. 10. Cic. 2. de Nat. Deor. 123.
Manus ferrea, instrumentum de muris, vel navibus pugnantium, quo naves captæ tenentur. Lucan. lib. 3. 635.

Ferrea dum puppi rapidos manus inserit uncos. Græci [illegible], Lat. & Harpagonem vocant. V. Curt. 4. 2. 12.

MANŪFACTUS, unica dictione, aut duabus, opponitur Naturali. Celsus 3. 27. Ac si quo loco vel naturales, vel etiam manufactæ tales natationes sunt. Cic. 3. de Fin. 74. Quid enim aut in natura, qua nihil est aptius, nihil descriptius; aut in operibus manufactis tam compositum, tamque compactum & coagmentatum inveniri potest?
Ut χειροποίητος, conjuncte. H. St. Ego tamen divise scribendam puto. V. Serv. In 1. Æn. 431. Sic enim Manu structum, Laboratum, Munitum, Satum Captum, Partum, &c legimus
Opus manufactum. Paulus in l. supra. §. ult. D. de aqua pluv. arcend. Idem in l. Ateius. eod. tit. Manufactum aliquid.
Manufacta piscina. Varr. 3. de R. R. cap. 11. Sic Cic. 2 Off. 14. Adde ductus aquarum, derivationes fluminum, agrorum irrigationes, moles oppositas fluctibus, portus manufactos
MANŪMITTO, si, ssum, [ἀπελευθεροῦν] ĕre. (sive divisim, sive conjunctim legas) Dare libertatem. Ac de servis proprie dicitur. Nam quamdiu quis in servitute est, manui, hoc est potestati subditus est, & manumissus liberatur potestate. Ulpian. l. 4. D. De justit. & jure. Plaut. Aulul. 5. 9.

Igitur orabo ut manu me mittat. ibo atque eloquar. Adde Cic. pro Milon. 58. [Dicitur & Manu emittere, ut apud Plaut. l. c. v. 15, 16. & alias passim. unde liquet divise rectius scribi Manumissio vero & Manumissor dicitur, ut Manus injectio, Dominatio, & reliqua id genus.

MANUMISSUS, a, um. Partic. Cic. 2. Att. 18. & 19. pro Cœl. 68. Et 13. Fam. 77.
MANUMISSIO, ōnis. f. [ἀπελευθέρωσις] Cic pro Cœl. 68. Sed scire cupio quid habeat argumenti ista manumissio. Manumissio, inquit Ulpian. l. 4. D. de justit. & jur. a jure gentium originem sumsit; utpote quum jure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota manumissio, quum servitus esset incognita. Sed posteaquam jure gentium servitus invasit, sequutum est beneficium manumissionis.
MANUMISSOR, ōris. m. Ulpian. l. 1. §. 3. D. Si a parente quis, &c. usus est.
MANŬPRETIUM, i. n. Cic. 3. Verr. 147. Lapis aliquis cædendus & apportandus fuit machina sua. Nam illo non saxum, non materies advecta est: tantum operis in ista locatione fuit, quantum paucæ operæ fabrorum mercedis tulerunt, & manupretium machinæ. ubi Ascon. Manupretium inquit dicitur, ubi non tam materiæ ratio, quam manus atque artis ducitur. Caius de Verb significatione, l Mulieris, Quoniam in manupretio plus est quam in re. Quædam exemplaria legunt Manus pretium, ut sint duæ dictiones. Manus, id est, Artis. conf. & Parei Lex. Crit. p. 714. & supra in MANUS.
MANUVESTIŌSUS, a, um. Adj. Cato apud Gell. 13. 23.
MANUSATUS, a, um. Cæs. 3 Bell. Civ. 44. Multaque erant intra eum locum manusata, quibus interim jumenta pasceret. Sed rectius divise legitur, Manu sata.
MANSTŪTOR, ōris. m. Qui manu tuetur & tenet, quique possidet. Plaut. Trucul. 4. 4. 6.

Viden scelum qui mansutorem me adoptavit bonis. De femina loquens.

MANUĀTUS est, pro Furatus est, usurpat Laberius in Mimis. Et in Fullone, Furem, Manuarium appellat. Sed hæc obsoleta. V. Gell. lib. 16. cap. 7.
Manuatus, pro In manipulos collectus. Plin. 19. 2. ut Dalec. & Salmas. placebat. Animatum Hard. V. in hac voce.
MANUĀLIS, e. Adj. [χειρῶδης]
Pecten manualis. Plin. lib. 18. cap. 30.
Fasciculus lini. Plin. lib 19. cap. 1, h. e. Qui manum implet. Sic 24. 25. Ob id incipientibus hydropicis efficax, manualibus scapis ejus in tribus heminis aquæ decoctis usque ad tertias. Al. Scopis.
Saxa, Quæ manu commode tolli & projici possunt. Tacit. 4. Ann. 51.
MANUALE, is. n. [ἐγχειρίδιον] apud Isid. Gloss. Liber ad gerendam aptus.
MANUĀRIUS, a, um. Adj. Gell. lib. 18. cap. 13. Hoc ære collecto, quasi manuario, cœnula curabatur omnibus, qui eum lusum luseramus. Est autem Manuarium æs, Quod in manibus & usu habetur, ut Monetarium; sed quum, ut supra scripsimus, in aleæ lusu manus dicantur ipsa ludendi vices, haud equidem dubitem quin Manuarium æs dicatur, Quod quis in alea lucratur. Ac vocabulo inde translato Gellium esse usum hæc fides sit, quod ab alea caput exorditur, ut videre poteris. Ex Turneb. Cui subscribit Casaub ad Suet Aug. c. 71.
Molæ manuariæ, & jumentariæ. Jabolenus in l. Dolis. D. de fund. instruct.
MANĬCULA, æ. f. dimin. [χειρίδιον] Parva manus. Plaut. Pseud. 3. 1. 16. Ubi mamma manicula opprimitur conf. Rud. 4. 4. 125.
MANŬLEA, æ. f. Idem quod Manica. Plaut. Fragm. Clitell. 14. V. etiam Turneb. Advers. 2. 4. Hinc,
MANULEĀTUS, a, um. Adj. [χειριδωτός] ut, Homo manuleatus, Tunica indutus manicata. Et, Manuleatam tunicam dicimus, Manicas prolixiores habentem. Plaut. Pseud 2. 4. 48 Suet in Calig cap 52.
Manuleatus, metaphorice pro Delicato Senec Epist. 33. Apud me vero Epicurus est & fortis; quanquam manuleatus sit
MANULEĀRIUS, i. m. [illegible] Qui vestimenta manicata conficiebat. Plaut. Aulul. 3. 5. 37.

Flammearii, violarii, carinarii,
Aut manulearii, aut myrobrecharii. Adde Reines. ad class. 2. Inscrip. 83. & Spon. Misc. p. 224.

MANUBRIUM, i. n. [λαβή, κώπη] Capulum cujuscunque rei significat. Plin. lib. 16 cap 43. Hyginus manubria rustica carpinea, iligna, cerrea. Manubrium, dictum quod manu teneatur. Varr. de L. L. lib 5. 8. extr. Ergo quasi Manutenium, aut quasi Manuteratur, Manuterium, deinde Manubrium. H. St.
Trulla excavata cum manubrio aureo. Cic. 4. Verr. 62.
Offea manubria cultellorum Juven 11. Sat 133.
MANUBRIĀTUS, a, um Adj. Manubrio præditus. Ammian. 25. 4. Manubriati cultri. Adde Pallad 1. 43.
MANUBRIŎLUM. i. n dimin. [κωπίδιον] Cels lib 7. cap 6. de ungue oculorum, Lini duo capita apprehendere; & per ea erecto ungue, si qua parte oculo inhæret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat.
MANUBALISTA, & } apud Veget. 2. 15: 4 83. & 3. 14. V. BALISTA, & ARCUBALISTA.
MANUBALISTĀRIUS, }
MANŬBIÆ, arum. f. [λάφυρα, σκῦλα] pluraliter tantum legitur. Præda ex hostibus capta. Asconius in 3. Verr. 154. Manubiæ, inquit, sunt præda imperatoris, pro portione de hostibus capta. Nonius Marcellus 5. 39. Manubias (inquit) a Præda hoc distare veteres existimaverunt; ut in Præda, corpora ipsa rerum quæ capiuntur: Manubiæ vero, pecunia ex præda vendita redactæ. Idem sentit Gellius lib 13. cap 24. Ubi tamen fatetur, hanc distantiam veteres non perpetuo observasse Cic 1. de Lege Agr. 12. Quod ad quemque pervenit, pervenerit ex præda, ex manubiis, ex auro coronario. Cic. 5. Verr. 186. Qua ex præda, aut manubiis, hæc abs te donatio constituta est?
Manubiæ, a manu. Varr. lib. 7. de L. L. 4.
Manubiæ, pro Præda. Cic. 5. Verr 9. Nonne perspicuum est, Verrem esse, qui vestras villas suis manubiis ornet? i. e. Signis & supellectili quam deprædatus est. Budæus.
Sunt contra, qui opinentur, ad manubias, & rapinas necessitate compulsum, summa ærarii fiscique inopia Suet. in Vesp. cap 16. extr Ber. exp. Ad pecuniam prædatitiam, sive Ad prædam imperatoriam: Et addit, Etenim Manubias veteres quoque dixerunt prædam imperatoris, ex qua quod vellet faceret. Alias Manubiæ Fulmina Deorum Etiam de pecunia, quæ ex lupanari colligebatur dixit Manubias Suet in Calig. sed jocose, ut opinor, & lepide loqui volens. H St. En locum cap 41. Ac ne quod non manubiarum genus experiretur, lupanar in Palatio constituit, &c. Puto eodem modo positum ac in Vesp.
Manubias facere, Prædari. Cic. 3. Verr. 154. Dubitamus quid iste in hostium præda molitus sit, qui manubias sibi tantas ex L. Metelli manubiis fecerit?
Manubias, Cic pro Domo 114. Decretam sibi a Senatu ad ædificandam domum pecuniam vocat: ducta ab imperatoribus metaphora, qui de prædatitia pecunia, id est manubiis, monumenta, ut templum, porticum in urbe ædificabant. Domum vero suam Monumentum Senatus appellat. Meminit Turnebus.
Manubiæ, Manus exuviæ. Non. 2 537. Festus, Manubiæ Jovis tres esse dicuntur, quarum unæ sunt minimæ, quæ moneant, placidæque sint. Alteræ quæ majores sunt, ac veniant cum fragore, discutiantque aut divellant, quæ a Jove sint, & consilio deorum mitti existimentur. Tertiæ his ampliores, quæ cum igne veniant; & quanquam nullum sine igne fulgur sit, hæ propriam differentiam habeant, quod aut adurant, aut fuligine deforment, aut accendant, quæ statum mutent deorum consilio superiorum V. Plin. 2. 52.
MANUBIĀLIS, e. Adj. [illegible] Quod ad manubias pertinet; ut, Manubialis pecunia, Quæ ex manubiis contracta est. Sueton. in Aug. cap. 30.
MANUBIĀRIUS, a, um. Adj. [λαφύρων, μέτοχος] Manubiarum particeps. Plaut. Trucul. 4. 4. 27. Amicus mihi esto manubiarius. i. e. Qui manubias & exuvias affert & spolia. Turneb.
MANUCŎLUM, i. n. Fasciculus, manipulus. Petron. cap. 63.

M A P

MĀPĀLIA, ĭum. n. [μαπάλια] Punica lingua Agrestes casæ dicuntur. Festus; Mapalia, Casæ Pœnicæ appellantur; in quibus, quia nihil est secreti, solet solute viventibus objici id vocabulum. Cato lib. 4. Originum, Mapalia vocantur ubi habitant; ea quasi cohortes rotunda sunt. Plin. lib. 5. cap. 3. Numidæ vero Nomades, a permutandis pabulis, mapalia sua, hoc est domus, plaustris circumferentes. Martial. lib. 8. 55.

Pallidus attonitos ad Pœna mapalia pastor
Cum revocat tauros &c.

Mapalia, per metaphoram. Senec. In Apotheosi Claudii, Ego, P. C. Interrogare vobis permiseram, vos mera mapalia fecistis. i. e Vos dissoluti fuistis, & a disciplina recessistis, inconditeque & perturbate omnia egistis. Hæc Turnebus.
Mapalia, inquit Servius, idem significat quod Magalia, Afrorum casæ.

Digitized by Google

Sed Magalia, MA producit: Mapalia vero corripit. Virg. 3. Georg. 340.
— & raris habitata mapalia tectis.
Dispersa mapalia. Sil. lib. 17. 90.
Vacua. Lucan. lib. 2. 89.

MAPETA, [illegible] Sarmatiæ in Asia urbs, Ptolemæo. Vulgo *Cepa*.

MAPPA, æ. f. [illegible] Qua recumbentes inter scyphos & epulas utebantur, & pro se quisque afferebat. Martial. 12. 29.
Attulerat mappam nemo, dum furta timentur. Idem lib. 10. 87.
Et vani triplices, brevesque mappæ &c.
Candidæ. Stat. 1. Silv. 6. 31.
Luridæ. Stat. 4. Silv. 9. 25.
Sordida. Hor. 1. Epist. 5. 22.
Tricliniariæ. Varr. de L. L. lib. 8. 33. Quis facit mappas tricliniarias non similes inter se? [An, Tricliniarium? V. in TRICLINIUM.
Variata. Martial. lib. 4. 46.
Compescere risum mappa. Hor. 2. Serm. 8. 63. In convivio enim mappa ori apponitur, compescendi risus gratia.
Mappam (inquit Quintil. lib. 1. cap. 5.) usitatum Circo nomen Pœni sibi vendicant. Ubi interpres vet. Cur mappam usitatum Circo nomen Fabius dicit? an quod in ludis Circensibus mappa a Prætore victori aurigæ veteri instituto mitti solebat? V. juniores Interpp. Martial. lib. 12. 29.
Cretatam Prætor quum vellet mittere mappam;
Prætori mappam surripit Hermogenes. Juven. 11. Sat. 191.
Interea Megalesiacæ spectacula mappæ. Mappa, inquit Budæus, Circensium committendorum signum erat. Sueton. in Neron. cap. 22. Turnebus, Mappa erat ea, qua Prætor signum quadrigis mittebat, ut e carceribus exirent. Septim. Florens Tertull. de Spectac. cap. 16. Cognosce dementiam de vanitate; misit dicunt, & nuntiant invicem, quod simul omnibus visum est. Teneo testimonium cæcitatis: non vident missum quid sit, & mappam putant: Sed est diaboli ab alto præcipitati figura. [Ex quo loco quidam falso putant, nescio quas figuras in Mappa, circensis curriculi signo, pictas fuisse, cum Figuræ nomine Afer ille typum, seu simulacrum rei gestæ, in casu ex alto, intelligat. De Mappa plura V. apud Pitisc.

M A R

MARAS. [illegible] Vir apud Beroen Syriæ civitatem ditissimus, humanus & officiosus in omnes tum cives, tum hospites, ita ut ejus benignitas in proverbium abierit. V. Suidam, Diogenian. & ex eo Erasm.

MARASMUS, [μαρασμὸς] Idem quod Tabes, hoc est totius corporis, vel partis alicujus siccitas, quæ accidere solet humore nativo vi caloris absumpto. Hinc Fabris marasmodes, [μαρασμώδης] a medicis appellatur Hecticæ species, quæ contingit ex febri ardente adeo propagata, ut humorem totius corporis absumat. V. Galenum de Differ. feb. lib. 1. cap. 10.

MARASSOS, Vipera vulgo dicta, a Marsorum populis sumpto nomine, quia id genus maxime consectarentur Marsi, circumferrentque. V. Cæl. lib. 6. cap. 16.

MARATHESIUM, [illegible] Ephesiorum oppidum in Caria; cujus incolæ dicuntur Marathesii. Stephan.

MARATHON, ōnis. m. [Μαραθὼν] Campus Atticæ, seu civitas distans ab Athenis circiter decem millia. Et morte Icari regis interfecti insignis; & Miltiadis gloria, qui centum millia ex Darii Persarum regis exercitu profligavit. Auctor Strabo lib. 9. Ovid. 7. Met. 434.

MARATHONIUS, a, um. Adj. [illegible] Unde. Taurus Marathonius dictus est, Qui apud Marathonem a Theseo interfectus est. Cic. 4. Tusc. 49. & Plutarchus in Theseo.
Virgo Marathonia, Erigone. Stat. 5. Silv. 3. 74. i. e. Attica, a Marathonio campo Atticæ.
Marathonia pugna. Cic. 4. Att. 12. & Nepos 2. 2. 6.

MARATHONIA, [illegible] Oppidum Thraciæ, non procul ab Abderis; cujus incolæ dicuntur Marathoniatæ. Stephan.

MARATHOS, [illegible] Urbs est Phœniciæ apud Melam, lib. 1. cap. 12. Hæc hodie vocatur *Margath*, ut scribit Olivarius in Melam.

MARATHRUM, [μάραθρον] Herba quam Latini Fœniculum vocant. Plin. lib. 20. cap. 10. & alibi. Apul. Dioscorid.

MARATHRITES, [illegible] Vinum, eo modo dictum, quo Aromatites, nempe quod marathrum infusum habet; valetque ad visus imbecillitatem adjuvandam. Columel. lib. 12. cap. 35.

MARATHUS, i. [μάραθος] Herba cujus meminit Ovidius de Medicam. faciei, 91.
Profuit & marathos bene olentibus addere myrrhis. Alii Marathros legunt.

MARATHUSA, vel MARATHUSSA, æ. f. [illegible] Insula quædam a copia fœniculi sic dicta, quæ & Clazomenia dicitur.
Est oppidum Plinio lib. 4 cap. 12.

MARCELLUS, i. m. [illegible] Cognomen gentis Claudiæ, familiæ plebejæ, ex qua nobilis inprimis est M. Marcellus, cujus gesta & a Plut. & ab aliis scripta sunt. Hic Gallorum ducem Viridumarum singulari certamine fudit, spoliaque opima, tertius a Romulo, Jovi Feretrio consecravit. Annibalem primus vinci docuit, Syracusas per tres annos expugnavit: quintum Consul, insidiis Annibalis deceptus, occubuit, & ab eodem hoste magnifice sepultus fuit. Hæc fere ex auctore de Viris Illustr. cap. 45. Hor. 1. Carm. 12. 46.
Crescit occulto velut arbor ævo Fama Marcelli.
Ferox Marcellus. Claud. 1. in Eutrop. 456.
Loquax. Lucan. lib. 1. 313.
Alii complures Marcelli apud Romanarum rerum scriptores memorantur, quos recensere non est nostri instituti. V. & Suid.
Marcellus, ut Plutarchus tradit, est idem ac Ἄρειος, hoc est Martius, Bellicosus. Puto autem Marcellum dictum esse, quasi Martellum, id est parvum Martem.

MARCELLA, æ. f. Cognomen fœminarum ejusdem familiæ.
Marcella, quum a matre rogata esset, gauderetne se nupsisse, Ita valde, respondit, ut amplius nolim. S. Hieron. in vita ipsius.

MARCELLEA, [illegible] Festum quoddam institutum Syracusis in honorem Marcelli, quod is Siciliam optime rexisset. Horum meminit Cic. 4. Verr. 51. & 154. & ex eo Cæl. lib. 18. cap. 12.

MARCEO, ui, [illegible] ēre. Putrere. Martial. lib. 5. 79.
Marcentes tibi porrigentur uvæ.
Marcere, Torpere, inertia & ignavia teneri, inquit Budæus. unde etiam Luxuria marcere dicimur. Liv. 23. 45. pr. Marcere Campana Luxuria, vino & scortis, omnibusque lustris per totam hiemem confectos. de Annibalis militibus.
Epulis marcere. Claud. de Bell. Get. 368.
Animus marcet. Cels. lib. 2. cap. 2.
Corpus marcet annis. Lucret. lib. 3. 959.
Silva marcet comis. Stat. 5. Silv. 5. 29.
Venæ marcent. Lucan. lib. 4. 326.
Vir marcet ab annis. Ovid. 1. Amor. 13. 41.
Marcere, absolute, pro Ætate confectum esse. Lucret. lib. 3. 970.
Omnis perfunctus vitai præmia, marces.

MARCENS, entis. Partic. [illegible] Plin. lib. 9. cap. 45. Alias marcenti similis, & jactari se passa fluctu algæ vice.
Anni marcentes. Sil. lib. 15. 746. Senium.
Colla. Stat. 2. Theb. 632.
Guttura. Ovid. 7. Met. 314.
Pocula. Stat. 4. Silv. 6. 56.
Potorem marcentem recreare. Hor. 2. Serm. 4. 58.
Visu marcente. Senec. Agamemn. 8. i. e. Languente.

MARCESCO, ui, [illegible] ēre. Putrescere. Plin. lib. 10. cap. 48. Corpus occisæ statim marcescit.
Marcescere desidia & otio, Languescere. Liv. 28. 35.
Sic alibi Senescere otio. Vide SENESCO. H. St.
Vino nimio. Ovid. 1. de Pont. 5. 45.
Otia marcescunt per inertes somnos. Ovid. 2. de Pont. 9. 61.
Marcescente adhuc stomacho pridiani cibi onere. Sueton. in Calig. 58. i. e. Languescente, inquit Budæus. Al. Marcente, rectius.

MARCIDUS, a, um. Adj. [illegible] Putridus, sive languescens. Plin. lib. 11 cap. 37. Fessis equis aures marcidæ.
Marcidus somno, & hesterna cœna redundans. Plin. in Paneg. cap. 63.
Otia marcida luxu. Claud. 3. Cons. Hon. 40.
Vina marcida, ab Effectu. Stat. 1. Silv. 6. 33.

MARCIDULUS, a, um. Adj. dimin. Mart. Capell. lib. 7. init.

MARCOR, ōris. m. [illegible] Putredo, vel languor, & consumptio, quæ & tabes dicitur. Cels. de Letharg. lib. 3. cap. 20. In hoc marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas.
Marcor, Ignavia, torpor. Paterc. lib. 2. 119. 2. Exercitus omnium fortissimus, marcore ducis, perfidia hostis, iniquitate fortunæ circumventus.
Turpis marcor. Stat. 10. Theb. 263.

MARCULENTUS, a, um. Adj. Idem ac Marcidus. Fulgent. Mytholog. 2. 8. Marculenta calvities.

MARCION, [illegible] Smyrnæus medicus, teste Plin. lib. 28. cap. 3. qui de simplicibus affectibus scripsit; rumpi scolopendras marinas sputo tradit: item rubetas, aliasque ranas. Al. Effectibus.
Est & Marcion Hæresiarcha. de quo V. Hist. Eccles. scriptores.

MARCIPOR, ōris. m. [illegible] Marci puer, hoc est famulus, inquit Festus. Sic Publipor, Lucipor, & hujusmodi. Plin. lib. 33. cap. 1. Singuli Marcipores, Luciporesve dominorum gentiles, omnem victum in promiscuo habebant. Quibus verbis significat Plin. priscos Romanos singulis servis contentos fuisse: quare Marcipores & Lucipores, quasi Marci pueri, vel Lucii vocabantur, quasi ministri & asseclæ, ut Græci παῖδας vocant servos: quod in numerosa familia postea fieri non potuit. Quintil. lib. 1. cap. 4. In servis jam intercidit genus illud nominis, quod ducebatur a domino, unde Marcipores, Publipores. Budæus. Adde Priscian. 6. p. 700. Voss. Institut. Orator. 4. 12. p. 225.
Marcipor, Satira quædam Varronis inscripta fuit, in qua, ut suspicatur Turnebus, de servitute disserebat, & herili imperio. V. plura apud eundem Advers. 24. cap. ult.

MARCIUS, [illegible] Nomen gentis Romanæ, quæ ex Sabinis traxit originem. Numa Marcius, Numam Pompilium ad regnum suscipiendum hortatus, cum eo Romam migravit. In senatum lectus a Numa, primus Pontif. Max. creatus est. Plutarchus in Numa, Livius 1. 20. Dionysius. De aliis Marciis historicos V. Sunt qui Martius scribunt, male.
Marcius Ancus, quartus Romanorum rex, æquitate & religione Numæ avo similis. Latinos bello domuit, Aventinum & Janiculum montes urbi addidit, nova mœnia oppido circumdedit, silvas ad usum navium publicavit, salinarum vectigal instituit, carcerem primus ædificavit, Ostiam Coloniam, maritimis commeatibus opportunam, in ostio Tiberis deduxit. V. Liv. Dionys. &c.

MARCIA, Catonis filia minor. [Qui tandem?] Quæ, quum quæreretur ab ea, cur post amissum maritum denuo non nuberet; Respondit, non se invenire virum, qui se magis vellet, quam sua. Quo dicto, ostendit divitias magis in uxoribus eligi solere, quam pudicitiam.

MARCIUS, a, um. Adj. ut,
Marcia aqua, quam Q. Marcius Rex in urbem duxit. Plin. 36. 15. extr. Idem lib. 31. cap. 3. Clarissima aquarum omnium in toto orbe, frigoris salubritatisque palma, præconio Urbis, Marcia est, inter reliqua deûm munere Urbi tributa. Vocabatur hæc quondam Aufeia, fons autem ipse Pitonia. Oritur in ultimis montibus Pelignorum, transit Marsos, & Fucinum lacum, Romam non dubie petens. Mox in specus mersa, in Tiburtina se aperit IX. M. pass. fornicibus structis perducta. Primus eam in urbem ducere auspicatus est Ancus Marcius, unus a regibus. Postea Q. Marcius Rex in prætura. Rursusque restituit M. Agrippa. Idem & Virginem adduxit, ab octavi lapidis diverticulo II. M. passuum, Prænestina via. Juxta est Herculaneus rivus, quem refugiens Virginis nomen obtinuit. Horum omnium comparatione differentia supradicta deprehenditur, quum quantum Virgo tactu, tantum præstet Marcia haustu.

MARCIANUS, a, um. aliud Adj. ut, Marciana carmina, a Marcio vate. Liv. 25. 12. Plin. 7. 33. Cic. Macrob.
Marcianum fœdus. apud Cic. pro Balb.

MARCOMANI, [illegible] Germaniæ populi. Stat. 3. Silv. 3. 170.
Quæ modo Marcomanos post horrida bella, vagosque
Sauromatas. V. Strabon. lib. 7. qui eos vocat Marcommanos. Nisi error est.

MARCULUS, i. m. [illegible] Instrumenti nomen, quo fabri ærarii uti solent. Plin. lib. 7. cap. 56. Tegulas invenit Cinyra Agriopæ filius, & metalla æris: utrumque in insula Cypro: item forcipem, marculum, vectem, incudem. Hard. Martulum. Martial. lib. 12. 57.
Vide MARTULUS. H. St.

MARCUS, [illegible] Prænomen. Marcum vero dictum volunt, quasi Mascum,

Google

Mascum, quod primus qui fuit eo prænomine, plane masculus esset. Alii a Marra, quasi Marricum, deducunt, quod a rebus rusticis Romani sæpe nomina capiebant. Alii Marcum putant eum esse dictum, qui Martio mense natus esset, nec eos movet, quod Marcus non Martius scribatur.

Marci municipem vides? Ænigmatice dixit Senec. in Apocolocynthosi, Existimo autem significari Claudium Cæsarem non verum germanumque Romanum esse, sed inquilinum, quales erant municipes Ciceronis, quos tamen contendebat veros esse Romanos, quum municipibus diceret duas esse patrias, unam loci, alteram juris. Claudius vero non Romæ, sed Lugduni natus fuerat. Hæc Turneb. 24. 46.

MARDI, [Μάρδοι] Asiæ populi. Plin. lib. 6. cap. 5. ad Heracleam Colchidis, Achæos, Mardos, & Cercetas nominat: quanquam & apud Persas Mardi sunt, alii tamen ab his.

MARDŎNIUS, [Μαρδόνιος] Persa, quem quum Xerxes apud Salaminam victus cum exercitu reliquisset, ut reliquias belli foveret, a Pausania ad Platæas victus est. Auctor Plutarchus in Aristide. Nepus in Pausania.

MĂRE, is. n. [θάλασσα, ἅλς, πόντος] notum vocabulum.
Accessus maris. In ACCEDO.
Æquor maris. Virg. 2. Æn. 780.
Æstus. In ÆSTUS.
Aspere maris. Tacit. 4. Ann. 6.
Forma injusti cærula maris. Ovid. 2. Amor. 11. 12.
Proxima maris. Tacit. 3. Ann. 1.
Rabies cælique marisque. h. e. Tempestas. Virg. 5. Æn. 802.
Via tuta maris. Ovid. 11. Met. 747.
Unda restagnantis maris. Ovid. 11. Met. 364.
Altum. Catul. de Berecynth. 61. 2.
Ardus. Valer. 8. Argon. 352.
Aspera. Virg. 6. Æn. 351.
Avarum. Hor. 3. Carm. 29. 61.
Cæruleum. Senec. in Hippol. 5. 1.
Commune omnibus. V. COMMUNIS.
Effusum late. Hor. 1. Epist. 11. 26.
Ferum. Catul. de Berecynth. 61. 40.
Fluctuosum. Plaut. Rud. 4. 2. 5.
Humida. Virg. 5. Æn. 594.
Ignotum. Martial. lib. 7. 18.
Immensum. Cic. 2. Tusc. 73. Tanquam ratis in mari immenso nostra vehitur oratio. conf. Profundum p. p.
Importuosum. Tacit. 12. Ann. 20.
Inclinata. Stat 4. Theb. 62.
Indomitum. Tibull. lib. 2. 3. 49.
Infectum venenis. V. INFICIO.
Inferum, i. e. Tyrrhenum, vel Tuscum: Mare superum, id est Adriaticum, vel Ionium. Cic. 9. Att. 3. Adde 3. de Orat. 69. Et 8. Att. 3. & 25.
Infusa terræ. V. INFUNDO.
Ingens. Ovid. 3. Met. 448.
Iratum. Hor. Epod. 2. 6.
Magnum. Lucret. lib. 2. 553. V. infra.
Mediterraneum. V. MARINUS.
Medium. Virg. 8. Ecl. 58.
Pigrum. Tacit. Agric. 10. 7.
Placidum. Virg. 2. Ecl. 26.
Procellosum. Senec. Medea, 6.
Profundum & immensum. Cic. pro Planc. 15. Illæ undæ comitiorum, ut mare profundum & immensum, sic effervescunt, &c.
Purpureum. Virg. 4. Georg. 373.
Purpureum mare videtur Favonio nascente. Cic. 4. Acad. 105.
Refluum Oceani. Ovid. 7. Met. 267.
Refugum. Stat. 12. Theb. 634.
Sævum. Senec. Octav. 6.
Solicitum, i. e. Impulsum & ventis agitatum. Virg. 4. Georg. 262.
Tranquillum. Stat. 4. Silv. 3. 93.
Tumidum. Virg. 8. Æn. 671.
Tumultuosum. Hor. 3. Carm. 1. 26.
Turgidum. Hor. 1. Carm. 3. 19.
Vastum. Senec. OEdip. 14.
Velivolum. Virg. 1. Æn. 228.
Ventosum. Hor. 3. Carm. 4. 45.
Acclinata terris maria. Stat. 5. Silv. 4. 6.
Adornare mare. In ADORNO.
Advehere per mare. V. ADVEHO.
Adveniens mare. In ADVENIO.
Agitari mare & turbari vi ventorum. Cic. pro Cluent. 138. Ut mare quod sua natura tranquillum sit, ventorum vi agitari atque turbari: sic, &c.
Agitatur mare ventis. Ovid. 2. Epist. 35.
Ambulare maria. V. AMBULO.
Ardet ventis mare. Florus lib. 4. cap. 2. i. e. Vehementissime agitatur.
Claudi mare dicitur, cum navigationes per tempestatum acerbitatem cessant. Aliter Cæs. 3. Bell. Gall. 9. Conclusum mare pro Interno vel Mediterraneo.
Collucet mare a Sole. In COLLUCEO.
Confundere mare cælo. V. Miscere p. p.
Conglobatur. In CONGLOBO.
Contrahitur. Ovid. 2. Met. 262.
Convolvit turbo. Senec. Agamemn. 6.
Decurrere tuto mari. Ovid. 9. Met. 590.
Dant maria placata venti. Virg. 3. Æn. 70.
Ferri mari incerto. Hor. Epod. 9. 32.
Habere infestum. V. INFESTUS.
Hiemat atrum. Hor. 2. Serm. 2. 17.
Jacet planum. Juven. 12. Sat. 62.
Incubuere mari venti. Virg. 1. Æn. 88.
Ingredi mare pedibus. V. INGREDIOR.
Invehi per mare. V. INVEHO.
Lacessitum. In LACESSO.
Mergis se in mari. In MERGO.
Miscere mare cælo, est Omnia turbare, nihilque non facere. Juven. 2. Sat. 25.

Quis cælum terris non misceat, & mare cælo? & 6. 282.
— clames licet, & mare cælo
Confundas.
Mollit mare. In MOLLIS.
Movere omnes terras, omnia maria. In MOVEO.
Navigare mare. V. NAVIS.
Pacatum. Liv. 24.
Peragrare pedibus maria. In PERAGRO.
Pergere per mare. V. PERGO.
Præbere navigabile. In NAVIS.
Prætervectus læva maris. Tacit. 2. Hist. 2.
Sævibat coortum. Lucret. lib. 5. 1000.
Scindere navigiis. Ovid. 2. de Arte Am. 671. al. Findere remigiis.
Secare. Hor. 1. Carm. 1. 14.
Myrtoum pavidus nauta secet mare.
Sistere turbatum. Ovid. 7. Met. 154.
Stat mare placidum ventis. Virg. 2. Ecl. 26.
Stridet. Virg. 4. Georg. 262.
Stringitur aura. Ovid. 11. Epist. 75.
Ut mare fit tremulum tenui quum stringitur aura.
Subsidit. Ovid. 1. Trist. 2. 73.
Sulcare. Virg. 10. Æn. 197.
Transire vastissimum. Cic. in Pison. 57.
Transilire. Pers. 5. Satyr. 146.
Tumescunt alta. Virg. 2. Georg. 479.
Tumuit insanum. Senec. Medea, 10.
Turbatum. Liv. 24.
Volitant per mare navitæ. Hor. 4. Carm. 5. 19.
Volvunt mare venti. Virg. 3. Æn. 196.
Mare magnum, per excellentiam Mediterraneum mare a Latinis appellatur. Cic. 1. de Divin. 67. ex antiquo poeta,
Jamque mari magno classis cita Texitur. Plin. lib. 9 [Nisi erros.] intrent e Magno mari Pontum verno tempore gregatim. Isidorus lib. 13. cap. 26. Mare magnum est, quod ab Occasu ex Oceano fluit. & in Meridiem vergit, deinde ad Septentrionem tendit, quod inde Magnum appellatur, quia cetera maria in comparatione ejus minora sunt. Illud est Mediterraneum, &c. Hæc ille. Græci quoque ἅλα δῖαν ex magnitudine vocant.
Mare, terræ, cælum, di vestram fidem! Plaut. Trin. 4. 3. 63. Exclamatio est perturbati & perterriti animi.
Mari terraque quærere, i. e. Ubique. Plaut. Pœnul. Prol. 105. Sic Cic. 5. Fam. 9. ad finem, Terra marique conquirere.
Mare, pro Fluvio. Virg. 1. Æn. 249.
Unde per ora novem vasto cum murmure montis
It mare proruptum. Idem a Nicandro factum est, qui in Theriacis scribit,
Τὸν δ' ἀπὸ Θρηΐκιος νιφόεις ποταμοῖο φέρεται,
Οἱ πόντῳ ἀπλέτῳ. Turneb.
Mare acerrimum meretrix. Plaut. Asin. 1. 2. 8.
Nam mare, haud est mare, vos mare acerrimum.
Nam in mari repperi, hic elavi bonis.
Mare, Vas capacissimum ab Salomone in templo dicatum, in sanctis literis appellatum, teste Rhodigino, lib. 30. cap 20. V. Vulg int. 3. Reg. 7. 23.
MARE Rubrum, [θάλασσα ἐρυθρὰ] (inquit Pomponius 3. 7.) dicitur, sive quia ejus coloris est: sive quia ibi Erythras regnavit. Græci Ἐρυθρὰν θάλασσαν appellant, procellosum, asperum, profundum, & magnorum animalium magis, quam cetera capax. V. Pomponii enarratorem Vadianum. Hebræi vocant mare *Suph*; hoc est, procellosum, vel cariosum seu fruticosum. Contenduntque pro Rubro sic fuisse Latine vertendum. V. ERYTHRÆUM MARE.
MARĪNUS, a, um. Adj. [ἅλιος, πελάγιος, ἐνθαλάσσιος, ἔφαλος, ἁλιπόρφυρος, ἁλικῶς] Quod mare incolit, vel quod ex mari est, inquit Valla. ut, Piscis marinus.
Æstus marini. Cic. 2. de Divin. 34.
Aqua. Plin. lib. 14. cap. 16.
Conchæ. Ovid. 15. Met. 264.
Di. Ovid. 13. Met. 964.
Fremitus. Virg. 2. Georg. 160.
Humores. Cic. 2. de Nat. Deor. 43.
Latex. Ovid. 3. de Pont. 1. 26.
Monstra. Virg. 7. Æn. 780.
Navis. Ulpian. in l. 1. §. navem. D. de exercit. action. conf. NAVIS.
Ostreæ. Plin. 10. 69.
Volucres. Ovid. 11. Epist. 123.
MARĬTĬMUS, a, um. Adj. [παραθαλάσσιος, παράλιος] Quod mare accolit, vel quod ad mare est, vel quod ad mare fit, ut ait Valla. ut Ora, gens, bellum. Cic. 2. Att. 16. Quod extremum est, tel in Arpinati videbimus, & hospitio agresti accipiemus, quoniam maritimum hoc contempsisti.
Maritimus & Remotus a mari, contraria. Cic. in Partit. 36.
Alpes. Plin. lib. 8. cap. 19.
Domus. Liv. 27. 31.
Homines. Cic. 7. Verr. 68. Tamen homines maritimos non plane reformidat.
Moribus maritimis mecum experitur, &c. Plaut. Cist. 2. 1. 11. i. e. Periculum de me facit ejusmodi, cujusmodi quum mare jactatur variis fluctibus.
Oppida. Cæs. 3. Bell. Civil. 5.
Ora. Cic. 5. Tusc. 40.
Prælium. Gell. lib. 5. cap. 6.
Vita. Plaut. Bacchid. 2. 3. 108.
Maritimus, Quod maris est. Plaut. Rud. Prol. 69.
Increpui hibernum & fluctus movi maritimos. Cic. 5. Tusc. 40.
Quod multas naves in omnem oram maritimam dimisisset, &c. Idem 2. de Nat. Deor. 132. Æstus maritimi multum accedentes & recedentes.
MĀRĒA, [Μάρεια] Lacus est Alexandriam a Meridie alluens, multis Nili fossis auctus: portum habens altero, qui ad mare est, multo utiliorem. Alio nomine dicitur Mareotis, ut testatur Strab. lib. 17.
Stephano item Marea oppidum est Mareotidi lacui adjacens.
MĀREŌTIS, idis. [Μαρεῶτις] Lacus in Ægypto Straboni l. c. Plin. lib. 14. cap.

cap. 3. etiam afferit Mareotida partem Libyæ Ægypto conterminam appellari, & Mareotas, Populos in ea habitantes.
Mareotis etiam pars Epiri, in qua vinum optimum nafcitur; unde Mareotides vites dictæ funt, ut vult Colum. 3. 2.

Mareotis, Adj. forma patronym. f. Virg. 2. Georg. 91.
Sunt Thafiæ vites, funt & Mareotides albæ.

Mareŏtĭcus, a, um. Adj. [μαρεωτικός] us, Vites Mareoticæ. Columel. lib. 3. cap. 2.
Mareoticum, abfolute, pro Vino quod ad Mareotidem Ægypti paludem nafcitur. Hor. 1. Carm. 37. 14.
Mentemque lymphatam, Mareotico. Athen. lib. 1. Δειπνοσοφ. fcribit vinum Mareoticum effe Alexandrinum, a Marea fonte, qui in Alexandria eft, & ab urbe ei fonti vicina ejufdem nominis, appellatum: eamque urbem fuiffe olim maximam, nunc effe vicum: paucis verbis poft, a Marone quodam, uno ex his qui cum Baccho militarunt, effe dictam.

Marga, æ. f. [μάργα] Genus terræ in modum cretæ albæ, qua utuntur ad agros ftercorandos. Plin. lib. 17. cap. 6.

Margărīdes, [μαργαρίδες] Palmæ funt a margaritis nomen trahentes, quoniam & breves, & candidæ & rotundæ funt, acinis quam balanis fimiliores. Plin. lib. 13. cap. 4.

Margărīta, æ. f. [μαργαρίτης] Unio alias dicitur. Plin. lib. 9. cap. 35. Principium ergo, culmenque omnium rerum pretii margaritæ tenent. Ibid. 8. Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, lævore, pondere, haud promptis rebus, in tantum ut nulli duo reperiantur indifcreti; unde nomen unionum Romanæ fcilicet impofuere deliciæ. Plura ibidem.
Margaritæ, videntur nonnullis differre a Gemmis ob ea verba Ciceronis in 6. Verr. 1. Neque ullam gemmam, aut margaritam fuiffe. Dicunt enim gemmas diverfi coloris effe, margaritas tantum albas; vel gemmas integras, margaritas pertufas, ut vult Servius. Verum gemmæ, funt veluti genus omnium pretioforum lapidum; margaritæ autem fpecies funt, quas fcilicet & uniones, & vulgo *perlas* dicimus. Porro margaritas inter ornamenta muliebria ponit Jurifconfult. in l. argumento. §. ornamentorum. D. de aur. & arg. leg. Ex Tiraquello.
Ornatus margaritarum infignis. Cic. in Orat. 78 [Penultimam vulgo producunt, & affertur verfus in eam rem Mæcenatis. Nazianz. tamen corripuit, per Syftolen.

Margarītum, i. n. [μαργαρίτης] Idem. Tacit. de vita Julii Agric. 12. Fert Britannia aurum & argentum & alia metalla gignit, & Oceanus margarita, fed fuffufca & liventia.

Margarītārius, i. m. Negotiator margaritarum. Apud Firmicum, lib. 4 cap. 6. Erunt, inquit, aut tinctores, aut margaritarii.

Margarītĭfer, ĕra, ĕrum. Adj. [μαργαριτοφόρος] Ferens margaritas. Plin. lib. 32. cap. 11. Concharum genera inter quæ & margaritiferæ cochleæ.

Margiana, [μαργιανή] Regio Afiæ Majoris, inclytæ apricitatis, ut ait Solinus cap. 61. pr. ambitu ftadiorum mille quingentorum, difficilis aditu propter arenofas folitudines, in qua Antiochus Antiochiam exftruxit, ut lib. 10. & 11. fcribit Strabo.

Margo, ĭnis. c. [περιστόμιον. λῶμα] Folii extremitas, inquit Perottus. Margo, Cujuslibet rei etiam extremitas dicitur; ut Ripa agri non culti. Ovid. 8. Met. 14. Longo margine dixit. Juven. 1. Sat. 4.
—plena jam margine libri. Ubi Schol. Vet. Notandum Marginem feminino genere dici, cum Ovidius mafculino dixerit.
Extremo in margine rafa littera. Ovid. 1. Amot. 11. 22.
Margo conchæ. Plin. lib. 9 cap. 33.
Teftudinis. Plin. lib. 9. cap. 10.
Fluminis. Varr. 3. de R. R. cap. 5.
Gramineus margo fontis. Ovid. 3. Met. 162.
Ripæ. Ovid. 1. Met. 729.
Terrarum. Ovid. 1. Met. 14.
Margines imperii. Plin. lib. 12. cap. 20.
Continere marginibus. Quintil. lib. 1. cap. 1.

Margĭno, āre. Munire margine. Liv. 41. 27. Cenfores vias fternendas filice in urbe, glarea extra urbem fubfternendas, marginandafque primi omnium locaverunt.

Margĭnātus, a, um. Adj. ex Partic. [λῶμα ἔχων] ut, Marginata tabula, Quæ marginem habet latiffimum. Plin. lib. 35. cap. 12.

Margopolis, Titulus erat Satiræ Varronis, Infaniam ex profeffo civitatis in comitiis & magiftratibus furentis, & honorum ftudio & ambitione luxuque & ingluvie perditæ & infanæ, acerrime notans. Ex ea citantur nonnulla in quibufdam auctoribus. Annotavit Turneb. Al Marcopolis.

Margus, [μάργος] Afiæ fluvius, quem Ptolemæus lib. 6. cap. 10. duobus montibus Serapniis defcendere tradit, & per Maffagetes, qui Margianis vicini funt, ac Dorhicas in Oxum amnem deferri.

Măria, [μαρία] femininum eft a nomine Marius, & accentum in antepenultima habet; nam penultimam habet correptam. Claud. de Nupt. Hon. 11.
Præparat & pulchros Maria, fed luce minores
Eligit ornatus. Pro Deipara virgine vult Valla Mariam nominativo cafu legi, quemadmodum Abraham, indeclinabile, & accentu in ultima. Sane apud Lucam 1. 27. ubi legimus, Et nomen virginis Maria; Græci codices habent μαριάμ, voce & accentu Hebræo, ut annotavit Erafmus. Invenitur nihilo fecius & Mariæ in genitivo, fed tunc Latina, dictio a nominativo Maria. Hebræi *Mirjam* dicunt duabus utique fyllabis, ut Exodi cap. 15. de Aaronis forore prophetiffa. Nos J confonantem vertimus in vocalem.

Mariaba, [μαριάβα] Metropolis Sabæorum eft. Strabo lib. 16. Hos fequuntur Sabæi, quorum metropolis eft Mariaba.

Măriandȳni, [μαριανδυνοί] Bithyniæ populi juxta Pontum. Valer. 4. Argon. 171.
Et Mariandynûm patrias penetravit ad urbes.
Mariandynorum Regio fita eft in Minori Afia, Bithyniæ contermina; ubi Hercules Cerberum canem tricipitem devicit, quem ferunt virus evomuiffe, eamque regionem infeciffe.

Mariānus, Ptolem. lib 2. cap. 4. Hifpaniæ Bæticæ mons, volgo *Sierra Morena*; faltus Caftulonenfis.

Mariānus, a, um Adj a Mario. V. marius.

Mărīca, [μαρίκα] Dea eft litoris Minturnenfium. Hor. 3. Carm. 17. 7.
Qui Formiarum mœnia dicitur
Princeps, & innantem Maricæ
Litoribus tenuiffe Lirim. Virg. 7. Æn. 47.
Hunc Fauno, & Nympha genitum Laurente Marica
Accipimus. Ea Circe erat, interprete Lactantio, Inft. 1. 21. cujus verba funt, Nam & Romulus poft mortem Quirinus dictus eft, Leda Nemefis, & Circe Marica. Claud. Conf. Prob. 259.
— flavæque tenens querceta Maricæ
Liris.

Maridūnum, i. n. [μαρίδουνον] Britanniæ infulæ urbs, ut fcribit Ptolem. lib. 2 cap. 3. Vulgo *Caermarthen*.

Mărĭla, æ. f. [μαρίλη] Languidus ignis dicitur: item Pulvis, ac carbonum tenuiffima. Unde illud, Faber fumo oppletus & marila. Cæl. lib. 26. cap. 16. Lat. Favilla.

Marinus, a, um. Adj V. mare.

Mario, ōnis. m. Pifcis in Danubio, porcolo marino fimilis. Plin. 9. 15.

Mariōnis, [Μαρίωνις] Germaniæ civitas ad Albim, Ptolem. lib. 2. cap. 11. Vulgo *Lauenburg*.
Marionis, altera Germaniæ civitas, Ptolemæo auctore lib. 2. cap. 11. Vulgo *Suverin*. Al. *Wismar*.

Maris, [μάρις] Fluvius Agathyrforum in Iftrum fluens. Herod lib. 4.

Maris, [μάρις] idis. m. Menfura eft fex capiens cotylas, five heminas fex. V. Cæl. lib. 26. cap 16 & Henr. Steph Thef Gr.

Mărisca, æ. f. [σῦκον ἄνοστον] Ficus infipida dicitur. Plin. lib. 15. cap. 18. Ficos marifcas in loco cretofo aut aperto ferito.
Marifcas quidam dicunt effe Ficus, quæ præ pinguedine aperiuntur, fe menque oftentant. Columel. lib. 10. 416.
Purpureæque chelidoniæ, vilefque marifcæ. Martial. 11. 19.
Non boletus hiare, non marifcæ
Ridere, aut violæ patere poffunt.
Fatuæ marifcæ. Martial. lib 7. 24.
Marifca, [σῦκον] Genus morbi, ad fimilitudinem fici. Juven. 2. Sat. 12.
Cæduntur tumidæ, medico ridente, marifcæ.

Mariscum, i. n. vel **Mariscus**, i. m. Genus junci. Plin. lib. 21. cap. 18.

Maritimus, V. mare.

Mărītus, i. m. [ἀνήρ. ἀκοίτης, γαμέτης, πόσις] Uxoris conjux, qui & Vir. Plaut. Caf 5. 4. 5. Quid agis tu marite, mi vir? &c.
Maritum effe & Nubere, correlativa. Cic 1. de Invent. 52. Multo maxima requiretis, & tu ut maritus fis quam optimæ mulieris, & hæc ut quam optimo viro nupta fit.
Ignara puella mariti, Virgo. Hor. 2. Epift. 1. 132.
Sororis maritus. Cic pro Rabir. 8.
Jura violata mariti. Ovid. 2. de Arte Am. 381.
Durus Ovid. 4. Epift. 141.
Juvenis. Hor. 3. Carm. 11. 37.
Novus. Plaut Caf 4. 2. 4.
Nam novum maritum, & novam nuptam volo
Rus profequi.
Protervus Hor. 3. Carm. 11. 12.
Captare maritos. Catul. 59. 55.
Colere maritum. Martial. lib. 7. 22.
Somno maritorum infidiari. Cic. 1. in Catil. 26.
Maritum effe, vel fieri. Plaut. Caf 2 4. 11. Plin. 7. Epift. 24. ad Geminium, Intra quartum & vicefimum annum maritus; & fi deus adnuiflet, pater.
Maritus, de gallinaceo. Columel. lib. 8. cap. 5. Rarior eft in his avibus maritis bonitas.
Olentis uxores mariti, i. e. Capræ. Hor. 1. Carm. 17. 7. conf. vir.
Vitis ulmo conjuncta marito. Catul. 60 54. V. maritus, Adj.

Marīta, æ. f. Uxor. Ovid. 12. Epift. 175.
Forfitan & ftultæ dum te jactare maritæ
Quæris. i. e. Uxori. Hor. Epod. 8. 13.
Nec fit marita, quæ rotundioribus
Onufta baccis ambulet.
Caftæ maritæ. Ovid. 2. Faft. 139.
Tu rapis; hic caftas duce fe jubet effe maritas.

Marītus, a, um. Adj. ut
Maritæ domus. Liv. 27. 31. Vagabatur enim cum uno aut altero comite per maritas domos dies noctefque. i. e. Per domos maritorum adulterium committebat cum maritis mulieribus.
Faces maritæ. Ovid. 11. Epift. 101.
Fides marita. Propert. 4. 3. 11.
Fœdus maritum. Ovid. 3. de Pont. 1. 73. h. e. Maritale.
Pecunia. Plaut. Epid. 2. 1. 11.
—pulchra
Edepol dos pecunia eft. P. quæ quidem
Edepol eft non marita. Quafi dicat, Fateor pecuniam effe pulchram dotem; fed eam pecuniam quæ non fit uxori conjuncta; id eft dummodo extra matrimonium habeatur. Al. Non maritata eft.
Maritæ arbores dicuntur, Ad quas vites aut alia id genus applicantur, quafque fuis claviculis complectuntur. Plin. lib. 14. cap. 1. Columel. lib. 11. cap. 2. Vel fi quæ in agris aut vepribus fingulares maritæ a putatoribus relictæ funt.
Maritum olivetum. Columel. lib. 3. cap. 11.

Marītālis, e. Adj. [γαμικός] Columel. lib. 12. in procemio, Maritale conjugium.
Capiftrum maritale. Juven. 6. Sat. 43.
Stulta maritali jam porrigit ora capiftro.
Veftis. Ovid. 2. de Arte Am. 258.

Marīto, [νυμφεύω] āre. Locare in matrimonium. Suet. in August. Vefp. cap. 14. Vitellii, hoftis fui, filiam fplendidiffime maritavit, dotavitque etiam, & inftruxit. Tacit. 12. Ann 6. Capto rurfus initio, quando maritandum principem cuncti fuaderent, deligi oportere feminam, nobilitate, puerperiis, fanctimonia infignem.
Maritari etiam dicuntur canes. Varr. 2. de R. R. cap. 9. Tum enim dicuntur catulire, id eft, oftendere fe velle maritari.
Maritari, Prægnantem fieri. Solin. cap. 36. In proximis Ulyffipponis equæ lafciviunt mira fecunditate. Nam fpirante Favonio vento concipiunt, & fitientes viros aurarum fpiritu maritantur.

Mari-

Maritare, de arboribus etiam dicitur, & vitibus. Columel. lib 4. cap 22. Qui possint vel sua maritare statumina; vel si qua sunt vidua, in propinquo propaginibus vestire. Idem lib. 5. cap. 6. Si teneram ulmum maritaveris, novam sufferet; si vetustam vitem applicueris, conjugem necabit.
Populos maritare. Hor. Epod. 2. 10.
Ergo aut adulta vitium propagine
Altas maritat populos.

MARIUS. Maria gens Romæ plebeia fuit, ex qua C. Marius municeps Arpinas, humili atque obscuro loco natus, nulla majorum commendatione, amplissimos honores est consequutus. Contigit illi ut duabus in Ædilitate acceptis repulsis, septies tamen Consul summo populi studio crearetur. Vir, quem neque propter dignitatem laudare satis quisquam commode, neque propter crudelitatem abunde vituperare potest. Nemo unquam tanto metu & periculo Remp. liberavit, nemo majori calamitate eandem affecit. Qui enim gladios Cimbrorum & Teutonum in remp. districtos a jugulis civium rejecerat, qui faces jam accensas ad urbis excidium extinxerat: qui urbem & Italiam ex ore atque faucibus hostium eripuerat, primus in remp. gladium distrinxit, primus sceleratas faces patriæ intulit. Justas ergo & debitas pœnas Reip persolvit, cum armis Sullanis urbe ejectus, in Minturnensium paludibus latuit, terra marique jactatus, in oris Africæ desertissimis jacuit; redusque senex, hostis adventum metuens, voluntaria morte decessit. C. Marius, ejus filius, non ita multis post annis in cuniculis Præneste trucidatus, memoriaque simul & nominis & generis interiit.
Marii multi fuerunt, de quibus Virg. 2. Georg. 169.
— Volscosque verutos
Extulit; hæc Decios, Marios, magnosque Camillos. [Ita quidem Serv. sed negatur mora suo, quum poeta unum illum VII. COS. Marium intelligi velit. Propter emphasin autem plurali numero dixit, atieq. Magnosque Camillos. Nam unum fuisse rursus falso dicit Servius, quum duo fuerint, L. & M. Dictatores ambo, & meritis in remp. clariss. Nihil autem hac numeri heterosi frequentius. Sensus est Extulit tales viros, ac fuerunt Decii pater & filius, C. Marius pater, & Camillus uterque. Ceterum Marios plures commemorat Volaterranus in Anthropolog. lib. 17. p. 391. quibus addere & alios liceret, nisi ab instituto nostro alienum esset.
Μάριος — Dio 319. in fine. H. St.

MARIĀNUS, a, um. Adj. [Μαριανὸς] Cic. 3. de Lege Agrar. 7. Quid ergo ait Marianus Trib. pleb. qui nos Sullanos in invidiam rapit? Propert. lib 3. 3. 43. Marianum signum.
Muli Mariani. V. MULUS.
Quercus. Cic. 1. de Legib. 2.

MARIANA Colonia, Corsicæ insulæ civitas, ita dicta a C. Mario septies Consule, qui eo coloniam deduxit. Auctor Plin. lib. 3. cap. 6.

MARIANÆ fossæ, Narbonensis provinciæ oppidum est, quod hodie *Aquas mortuas* vocant; ita dictum a vicina fossa a C. Mario ad mare usque ducta. V. Ptolem. lib. 2. cap. 10. Plin lib. 3. cap. 4. & Strab. lib. 4.

MARIUM, [Μάριον] teste Stephan. Urbs fuit Cypri, quæ mutato nomine postea Arsinoe est vocata. Catull. 34. 12. masculine protulit his verbis,
Quæ sanctum Idalium Mariosque apertos. In Arsinoe autem Veneris erat templum & lucus. Sed & Plin. lib. 5. cap. 31. Marium cum Idalio conjungit. Quod autem Arsinoëm a Mario separat, a Stephano non discrepat. Nam, ut Strabo narrat, duplex est Arsinoe in Cypro. Hæc Turneb. 24. 44. Sed V. If. Voss. ad Catull.

MARMĂRĬCA, [Μαρμαρικὴ] Regio Ægypto & Libyæ vicina, auctore Ptolem. lib 4. cap. 5. Hodie *Barcha*.
Populi Marmarici. Sil. lib. 3. 687. Hinc

MARMĂRĬDÆ, [Μαρμαρίδαι] teste Plinio 5. 5. Populi sunt Africæ, Ægypto conterminei, qui & usque ad majorem Syrtim protenduntur.
Phalanx Marmaridum. Sil. lib. 5. 184.
Marmaridæ Psylli. Lucan. lib. 9. 893.
Marmaridæ medicum vulgus. Sil. lib. 3. 300. V. PSYLLI.

MARMĂRĪTIS, Idis. f. [μαρμαρῖτις] Herba, de qua Plin. lib. 24. cap. 17. Aglaophotis herbam, quæ admiratione hominum propter eximium colorem acceperit nomen, in marmoribus Arabiæ nascentem, Persico latere. Qua de causa & marmaritin vocari. Magos utique ea uti, quum velint deos evocare.

MARMAX, ăcis. m. [Μάρμαξ] Unus fuit ex procis Hippodamiæ, omniumque primus ab Œnomao necatus, cujus equas tradunt vocatas Partheniam & Eripham, quas quum item jugulasset Œnomaus, jussit sepeliri: a Parthenia vero impositum fluvio nomen. Refert Cæl. lib. 21. cap 22.

MARMERSUS, Mars est, Romanorum lingua, ait Lycophronis interpres. Barbarus autem hic, inquit, haud contentus aliis, etiam Romane scribit. Nam Romani & Bellaces Marmessos dicunt, sicuti memorant Diodor. vel Dion. Hæc ille. [Immo Mamertus vel Mamercus. V. Hesych. Fest. Turbat hic Cælius, cujus hæc verba sunt ex 6. 17.

MARMOR, ŏris. n. [μάρμαρος] Genus lapidis, cujus diversæ sunt species. V. Plin. lib. 36. Marmoris nomen hinc ductum est, quod politum nitet μαρμαίρω enim est splendeo; hinc μάρμαρος, id est marmor.
Nitor marmorum. V. NITEO.
Templum de marmore. Virg. 4. Æn 457.
Candens marmor. Lucret. lib. 2. 766.
Deformata prima manu. Quintil. lib. 2. cap. 19.
Incisa notis. Hor. 4. Carm. 8. 13.
Læve. Virg. 7. Ecl. 31.
Mygdonium. Ovid. 13. Epist. 142.
Numidicum. In NUMIDIA.
Parium marmor mallem rude. Quintil. lib. 2. cap. 19.
Solido de marmore templa. Virg. 6. Æn. 69.
Expolire marmor. Quintil. lib. 2. cap. 19.
Incidere in marmor. V. INCIDO.
Nobilitatus marmore Praxiteles. In NOBILITO.
Simulacrum e marmore. Cic. pro Domo, 111.
Secuit marmora. Hor. 2. Carm. 18. 17.
Marmor pro Æquore posuerunt Poetæ. Virg. 7. Æn. 28. & passim.

MARMŎREUS, a, um. Adj. [μαρμάρεος] Quod ex marmore est. Plin. lib. 31. cap. 2. Varro auctor est, Titium quendam Prætura functum, marmorei signi faciem habuisse propter id vitium.
Columnæ. Cic. pro Domo 6.
Domus. Tibul. 3. 2. 22.
Opus. Ovid. 4. Met. 674.
Pavimenta. Cic. 2. de Legib. 2. Tessellata e marmore intelligit.
Signum. Cic. 6. Verr. 1.
Sola. Cic. in Parad. 6. V. Pavimenta, paulo supra.
Tecta. Cic. in Parad. 1.
Marmoreus, Marmori similis, ut
Æquor marmoreum. Virg. 6. Æn. 729.
Candor. Lucret. lib. 2. 764.
Cervix. Virg. 4. Georg. 523.
Collum. Ovid. 4. Fast. 135.
Gelu, Rigidum. Ovid. 4. Fast. 918.
Palmæ. Ovid. 3. Met. 481.
Pedes. Ovid. 2. Amor. 11. 15.
Pollex. Ovid. 13. Met. 746.

MARMORŌSUS, a, um. [μαρμαρώδης] aliud Adj. Quod marmoream formam vel materiem habet. Plin. lib. 35. cap. 6. Fit & Romæ cremato sale marmoroso & restincto aceto. V. eund. 33. 12. extr.

MARMORARIUS, i. m. Qui marmora vel secat vel polit. Senec. Epist. 89. Non enim adducor, ut in numerum liberalium artium pictores recipiam, non magis quam statuarios, marmorarios, aut ceteros luxuriæ ministros. Firmic. lib. 8. cap. 19. [Adj. est, & subauditur Faber, quod Sen. Ep. 90. adjecit: Posse nos habitare, sine marmorario fabro.

MARMŌRO, āre. Marmore incrustare. Lamprid. Alexand. cap. 23. & Inscript. apud Gruter. p. 129. Hinc

MARMORĀTUS, a, um. Partic. [μαρμαρωτὸς] Quod superficiam tantum ex marmore habet. Varr. 1. de R. R. cap. 57. Parietes & solum opere tectorio marmorato loricandi. Stat. 4. Silv. 3. 96.
— pariterque se levaret
Ingenti plaga marmorata dorso.

MARMORATUM, i. n. Cæmenti genus, Quod est ex marmore, loto, & calce factum. Varr. lib. 3. de R. R. cap. 7. Intrinsecus quam lævissimo marmorato toti parietes ac cameræ oblinuntur, & extrinsecus circum fenestras, ne mus aut lacerta qua adrepere ad columbaria possit. Et Plin. lib. 36. cap. 23. Experimentum marmorati est in subigendo, donec rutro non cohæreat.

MARMORĀTIO, ōnis. f. [μαρμάρωσις] Ex marmore constructio. Apul. lib. 3. Flor. p. 359. Elmenh. Non pavimenti marmoratio, nec proscenii contabulatio, &c.

MARNAS, [Μαρνᾶς] Jupiter dictus, & hoc nomine Gazæ cultus fuit: quæ vox Cretensibus indicat Virginem. Hieronym. Gazæ Marnas luget inclusus. Meminit idem auctor in Enarrationibus in Esaiam & Steph. in Γάζα. V. Seld. de Diis Syr. Synt. 2. cap. 1.

MĂRO, ōnis. [Μάρων] ut quidam volunt, Opifex figulus: sive ut plures, Magi cujusdam viatoris mercenarius: pater P. Virgilii, cui etiam Maronis mansit cognomen.
Altisoni Maronis carmina. Juven. 11. Sat. 178.
Torvus Maro. Stat. 5. Silv. 3. 63.
Maro, item Optimus vinitor fuit, comes expeditionum Osiridis, quem ætate provectum, ut Diodor. scribit, in Thracia reliquit, Maroneæque conditor urbis fuit. De hoc forsan intelligi possit illud Propertii, 2. 30 18.
Flumina sopito quæque Marone cadunt. Turneb. 7. 26. Verius Scaliger de Marone Peloponnesi fluvio. V. Broeckh. not.

MARŌNĒUS, a, um. [Μαρώνειος] Adj. a Marone. Stat. 4. Silv. 4. 54.
Litus, ubi Ausonio se condidit hospita portu
Parthenope, tenues ignavo pollice chordas
Pulso, Maroneique sedens in margine templi
Sumo animum, & magni tumulis accanto magistri.

MĂRŌNEA, [Μαρώνεια] Ciconum urbs vino laudata: cujus meminit Homer. Iliad. 1. 197. seq. Hinc

MARONÆUS, a, um. [Μαρωναῖος] Adj. ut, Maronæus Bacchus, i. e. Vinum ex Maronea urbe. Tibull. lib. 4. 1. 57. Adde Plin. 14. 4. & Steph.

MARPĒSUS, [Μάρπησσα] Mons in Paro insula, a quo Marpesiam cautem, lapidem Parium, dicit Virg. 6. Æn. 471. Serv.

MARPHADATES, [Μαρφαδάτης] fuit Cappadociæ regulus, ad quem quum filius Catonis Uticensis divertisset, uxorem ejus quam Psychen appellabat, corrupit: unde exiit jocus, Porcius & Marphadates φίλοι δύο, ψυχὴ μία. id est, amici duo, anima una. Item, generosus & illustris Cato βασιλικὴν ψυχὴν ἔχει: erat enim rex Marphadates. Refert Plutarch. in vita Catonis extr. & post eum Cæl. lib. 24. cap. 9.

MARPISSA, [Μάρπησσα] fuit, teste Homer. lib. 9. Iliad. Eveni filia, & speciosa inter paucas nympha: quæ quum raperetur ab Apolline, ejus vir Idas arcu, sagittisque sumptis, Apollinem invadere non dubitavit. Quam, postquam rapta est, parentes Halcyonem cognominaverunt: quod mater eam domi deflebat sortita luctuosum ac flebile Halcyonis fatum.

MARRA, Instrumentum ferreum ad excidendas herbas. Columel. 10. 72.
Tu penitus mersis eradere viscera metris
Ne dubita. Juven. Sat. 3. 311.
— ne marræ & sarcula desint. Plin. lib. 18. cap. 16. V. etiam Plin. 9. 15. ex emendatione Harduini.

MARRHES, [Μάῤῥης] fuit Ægypti rex, qui cornicem impendio mitem ac prorsum habuit cicurem, educationis solertiore cura eo provectam infuefactamque, ut pterophori cursorisque vice fungeretur. Quo enim concupisset altor, ceu rationis plane compos, epistolas deferebat, commonita noscens callide, qua transvolandum, quove dirigendus impetus, ac ubi sidendum foret, interquiescendumve. Quamobrem obsequio mirii adeo, ac nullius stipendii indigo & utcunque parato, quum obiisset, digna a rege habita est, quæ sepulcro statuaque honoraretur, propagandæ in ævum longius facti tam inopinabilis, rarenterque auditi. Hæc Cæl. Rhodig. lib. 25. cap. 28. ex Græcorum monumentis.

MARRŪBII, vel MARRUVII, [Μαῤῥούιοι] Populi fuerunt Italiæ, circa Fucinum lacum habitantes, sic dicti vel a rege Marrubio, vel quod circa mara habitent. Virg. 7. Æn. 750.
Quin & Marrubia venit de gente sacerdos.

MARRŪBIUM, vel MARRŪVIUM, [Μαῤῥούιον Strab.] ejusdem populi oppidum, Caput Marsorum. V. Plin. lib. 3. 12. Sil. 8. 506.

MARRŪBIUM, i. n. [πράσιον] Plin. lib. 20. cap. 22. Marrubium plerique inter primas herbas commendavere, quod Græci prasion vocant, alii linostrophon, nonnulli philopeda aut philocharea, notius quam ut indicandum sit. Hujus folia semenque contrita prosunt contra serpentes, pectorum & lateris dolores, tussim veterem.

MARRUCINI, [Μαῤῥουκῖνοι] Italiæ Populi, quorum meminit Strabo lib. 5. Plin. lib 15. cap. 19. Græcis simplici ρ scribitur.
Domus Marrucina. Sil lib. 17. 454.
Gens Marrucina. Sil. lib. 15. 564.
Montes. Stat. 4. Silv. 4. 86.
Pubes. Sil 8 521.

MARS, Martis m. [Ἄρης, Ἐνυάλιος] Deus belli: dictus quod maribus in bello præsit, sive quod a Sabinis acceptus est, apud quos Mamers vocatur: a poetis Mavors, quod magna vertat, per epenthesim dicitur.
Arma horrentia Martis. Virg. 1. Æn. 4.
Opus grave Martis. Virg 8. Æn. 516.
Belliger. Senec. Hippol. 6.
Dubius medius Mars errat in armis. Virg. 2. Georg. 283.
Duri Martis arma. Virg. 10. Ecl. 44.
Indomitus. Virg. 8. Æn. 440.
Noster Mars. Virg. 12. Æn. 187.
Sin nostrum annuerit nobis victoria Martem. Mars illorum esse videtur, quibus favet, qui victoriam obtinent, ut a contrario non videtur esse illorum quibus adversatur, quique vincuntur. Sensus igitur est hujus carminis, Si Mars nobis faverit, victoriamque dederit. Hæc ideo adscripsi, quod non satis accommodate explicata a Servio viderem. Monuit Turnebus.
Torvus Hor. 1. Carm. 28. 17.
Mars varius, pro ipso Bello. Quintil. lib 8. cap 6. Vario Marte pugnatum, eruditus est sermo. [In hoc exemplo, similibusque aliis, Mars non tam Bellum ipsum, quam Belli casum, seu Fortunam denotat. Sic Mars Communis, Dubius, Æquus, Anceps, Incertus, Noster, Par &c. Liv. 37. 45. Quum communis Mars & incertus belli eventus esset.
Amantes Martis Iberi. Sil lib. 16. 106.
Rigidi certamina Martis. Ovid. 8. Met. 20.
Anceps Mars. Liv. lib. 1.
Aperti copia Martis nulla fuit. Ovid. 13. Met. 208.
Cæco Marte resistunt, Prælio nocturno. Virg. 2. Æn. 335.
Cruentus. Hor 2 Carm. 14. 23.
Ferox. Ovid. 13. Met. 11. —quantumque ego Marte feroci
Inque acie valeo, tantum valet iste loquendo.
Impius. Virg. 1. Georg 511.
Incertus. Tacit. 4. Hist. 35. Pugnatum longo agmine, & incerto Marte, donec prælium nox dirimeret.
Sanguineus. Ovid. Rem. Amor. 153.
Accendere Martem canto. Virg. 6. Æn. 165.
Acuere Martem. V. ACUO.
Cadere suo Marte. Ovid. 3. Met. 123. i. e. Civili bello.
Invadunt Martem clypeis, atque ære sonoro. Virg. 12. Æn. 712.
Insano Marte petere urbem. Claud. de Bell. Get. 507.
Collato Marte, & eminus pugnare. V. EMINUS.
Tentere novum Martem. Sil. lib. 15. 360.
Mars communis. Hoc dicto, Incertum ac varium belli eventum notabant veteres. Cic. 10. Philip. 20. Sed ut concedam incertos exitus esse belli, Martemque communem: tamen pro libertate, vitæ periculo decernendum. V. Mars varius, supra.
Nostro Marte rem aliquam peragere dicimur, quoties nostropte ingenio, propriisque viribus, aut etiam nostro periculo eam rem peragimus. Cic. 3. Off. 34. Hanc igitur partem relictam explebimus, nullis adminiculis, sed ut dicitur, nostro Marte. Ex Erasmo.
Forensis Mars, Eloquentia. Ovid. 4. de Pont. 6. 29.
Stella Martia quatuor & viginti mensibus, sex diebus minus, lustrat orbem. Cic. 2. de Nat. Deor. 54.
Rapax. Propert. lib. 4. 1, 83. De stella Martis.
Mars Silvanus, cultus olim & celebratus fuit a rusticis. Cato R. R. cap. 83. Marti Silvano in silva interdius.

MARSPITER, [Ἄρης πατήρ] Martis pater; sicut Diespiter, Diei pater; teste Varr. L. L. 8. 46. & Gell. lib. 5. cap. 12.

MĀVORS, ortis. [Ἄρης] (inquit Servius) per epenthesim Mars dicitur: ut Navita, pro Nauta. [Forte potius ex Mavors Mars, ut Chors ex Cohors contr.] Ovid. 3. Fast. 171.
Sic ego; sic posita dixit mihi casside Mavors. Dictus est porro Mavors, quod magna verteret. Auctor Cic. 2. de Nat. Deor. 62.
Armipotens Mavors. Lucret. lib. 1. 33.
Fortissimus. Ovid. 2. de Arte Am. 586.
Furibundus. Senec. Thyest. 7.
Inclytus. Virg. 12. Æn. 179.
Rigidus. Stat. 5. Silv. 2. 128.
Sævus. Sil. lib. 7. 705.
Sanguineus. Virg. 12. Æn. 332.

MAVORTIUS, a, um. Adj. [Ἄρειος] ut, Cuspis Mavortia. Stat. 9. Theb. 838.
Ætas. Claud. de Bell. Get. 35.
Facta. Sil. lib. 1. 55.
Mœnia. Virg. 1. Æn. 280.
Terra. Virg. 3. Æn. 13.

MARTIUS, a, um Adj. [Ἄρειος, Ἀρήϊος] Ad Martem pertinens: ut, Martia avis, Picus Marti dicata. Ovid. 3. Fast. 37.
Bella. Ovid. 3. Fast. 232.
Canor Martius rauci æris. Virg. 4. Georg. 71.
Castra. Tiboll. 1. 2. 70.
Certamen. Hor. 4. Carm. 14. 17.
Hortor. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 247.
Miles. Ovid. 14. Met. 798.
Vulnera. Virg 7. Æn. 182.
Campus Martius. Liv. 2. 5. Ager Tarquiniorum, qui inter urbem & Tiberim erat consecratus Marti, Martius deinde campus fuit. & Cic. pro Rabir. 11.
Legio Martia. Cic. 4. Philip. 5. Quid legio Martia, quæ mihi videtur divinitus ab eo deo traxisse nomen, a quo Pop. Romanum generatum accepimus, &c.

MARTIUS [Μάρτιος, ἀνθεστηριών] dictus est primus mensis anni veteris: quoniam Romulus primum anni mensem genitori suo dicavit. Apud Ovid. 3. Fast. 75. Martem alloquens,
A te principium Romano ducimus anno, &c. Plin. lib. 12. cap. 3.
Differantur in Martium mensem callosæ.
Martiæ Calendæ. Cic. 4. Att. 5. Sic Nonæ & Idus, Adjective.

MARTIĀLIS, e. Adj. [Ἄρειος] Qui natus est sub Marte stella: Vel qui Marti servit. Cic. pro A. Cluent. 43. Martiales quidam Larini appellabantur ministri publici Martis, atque ei deo veteribus institutis religionibusque Larinatium consecrati.
Flamen Martialis. Cic. de Arusp. Resp. 12.
Lupi Martiales. Hor. 1. Carm. 17. 9.

MARTIĀNUS, a, um. Adj. [Μαρτιανός] ut, Fœdus Martianum. Cic. pro Corn. Balb. 39. Qui & veterem illam speciem fœderis Martiani, semper omni sanctiorem Marte duxerunt. Sed rectius Marciani & omni arce legitur. V. not. Græv.

MARTĬCŎLA, æ. c. [Ἀρειοτιμής] Qui Martem colit. Ovid. 5. Trist. 3. 22.
Nec patria est habitare tibi, sed adusque nivosum
Strymona venisti, Marticolamque Geten.

MARTĬCULTOR, ōris. m. Qui Martem colit. Inscript. vet. apud Gruter. LV. 10.

MARTĬGĔNA, æ. c. [Ἀρειογενής] Qui est ex Marte natus. Ovid. 3. Amor. 4. 39.
In qua Martigenæ non sunt sine crimine nati,
Romulus Iliades, Iliadesque Remus.
Quirinus Martigena. Ovid. 1. Fast. 199. V. Plaut. Amphit. 4. 3. 24.

MARSUS, i. m. Circes filius, a quo Marsi, quibus vi quadam genitali datum est, ut serpentium virulentorum domitores sint: & incantationibus, herbarumque succis faciant medelarum miracula. Refert Gell. lib. 16. cap. 11. Adde Sil. Ital. 8. 496. & Cellar. not. Plin. 26. 4: 28. 2. & 3. Arnob. 2. p. 66. Sunt autem

MARSI, [Μάρσοι] Populi in Italia ultra Picenum Samnites versus, a Marso Circes filio, a quo originem duxerant, dicti. Cic. pro Domo, 116. Qui in Marsis natus est, &c. Plin. lib. 7. cap. 2. Et in proœm. lib. 25. Bellicosissima gens. Unde Proverb. Οὔτε κατὰ Μάρσων, οὔτε ἄνευ Μάρσων γενέσθαι θρίαμβον. App. bell. civilium lib. 1. p. 178. in fine. Nam videtur esse proverbium. H. St. quod adjecta verba λεγόμενον αὐτίκα declarant.
Marsi, Populus alius in Scythia, ut ait Herod. lib. 4.

MARSUS, a. um. Adj. [Μαρσικός] ut, Nænia Marsa. Hor. Epod. 17. 29. & Cantus Marsi, Magici. Ovid. de Medic. faciei, 39. Fuit enim & incantamentis hæc natio infamis.
Duellum. Hor. 3. Carm. 14. 18.
Et cadum Marsi memorem duelli. Dictum est autem Marsicum bellum (inquit Strabo lib. 5.) ab iis qui defectionis illius auctores fuerunt, maximeque a Pompædio Marsorum duce. Quanquam initium belli a Picentibus natum esse tradit Livii Epitome lib. 72. quibuscum una defecerant a populo Romano Marsi, Peligni, Marrucini, Samnites, Lucani. Cujus defectionis causa ex eo nata est, quod quum se communione civitatis ac libertatis cum populo Romano conjungi postulassent, a Senatu, populoque Romano id non obtinuerant. Annotavit Lambinus.
Nives. Stat. 1. Silv. 4. 26.
Voces. Hor. Epod. 5. 76.

MARSĬCUS, a, um. aliud Adj. [Μαρσικός] ut, Bellum Marsicum. Cic. 2. de Lege Agr. 89. Multæ in hac Repub. seditiones domesticæ, quas prætermitto, bella cum sociis, Fregellanum, Marsicum; quibus omnibus, &c.
Marsica vina, & Marsica cepa. Columel. lib. 12. cap. 10. Et lib. 2. cap. 9.
Marsicæ fabæ. Nam Massica sunt e Massicis montibus.

MARSŪPIUM, i. n. [μαρσύπιον] Sacculus nummarius; hoc est in quo nummi reconduntur. Plaut. Epid. 2. 2. 2.
—acutum cultrum habeo, senis qui exenterem
Marsupium. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 17. Magis ad oculos pertinent, quam ad vesicam; & potius marsupium domini exinaniunt, quam replent.
Nummatum marsupium. V. NUMMUS.
Inspicere marsupium. V. INSPICIO.

MARSYA, vel MARSYAS, æ. m. [Μαρσύας] Phryx tibicen, qui tibiis a Minerva primum inventis, deinde abjectis, cum Apolline certavit, a quo victus & excoriatus est. Ovid. 6. Fast. 707.
Provocat & Phœbum, Phœbo superante pependit;
Cæsa recesserunt a cute membra sua. Fuit ejus statua in foro Romano, pro Rostris, ubi convenire solebant causidici, ibidemque vadimonia sistebant. Hor. 1. Serm. 6. 120.
—non sollicitus mihi quod cras
Surgendum sit mane, obeundus Marsya, &c. V. Schol vet.
Marsyas Peleus, historicus, nutritus una cum Alexandro Magno. Scripsit res Macedonicas libris decem a primo rege usque ad Alexandrum. De rebus Atticis libros duodecim.
Marsyas Philippeus, item historicus.
Marsyas Tabenus, qui scripsit de Tranquillitate libros 12. Fabulosa libris septem, & quædam alia de patria sua. Auctor Suidas.

MARSYAS, sive MARSYA, æ. m. [Μαρσύας] Fluvius Phrygiæ Apameam præterfluens; qui ex Nympharum lacrymis Marsyam deflentium crevit, ut est apud Ovidium 6. Met. 385. seqq. Hujus meminit Claud. 2. in Eutrop. 265. his verbis,
Icarium pelagus, Mycaleaque litora juncti
Marsya Mæanderque petunt; sed Marsya velox
Dum suus est, flexuque carens: jam flumine mistus
Mollitur, Mæandre, tuo, contraria passus
Quam Rhodano stimulatus Arar: quos inter aprica
Planities, Cererique favet, densisque ligatur
Vitibus, & glaucos fructus attollit olivæ. conf. Curt. 3. 1. Adde Liv. 38. 13.
Fuit item hujus nominis Syriæ fluvius, in Orontem juxta urbem Apameam item defluens. V. Cellar. Geogr. Antiq. 3. 12. 22.

MARTELLUS, V. MARTULUS.

MARTES, is. f. Animal notum e genere mustellino, cujus pellis magno habetur in pretio. Martial. 10 37. ad Maternum,
Venator capta marte superbus adest.

MARTIA, MARTIALIS, MARTIANUS, MARTICOLA, MARTIGENA, MARTIUS. V. MARS, & MARCIUS.

MARTIALIS, Cognomen Ro. M. Valerius Martialis, [Οὐαλέριος Μαρτιάλιος] in Hispania Bilbili nobili Celtiberiæ oppido natus est, patre Frontone, matre Flaccilla. Venit in urbem Romam studiorum gratia, tenuique

nuique supellectile contentus. In litteris duntaxat versatus est. Hujus meminit & Plin. ad Cornelium Priscum lib. 3. Epist. 21. adscribens versus aliquot ipsius Martialis.

MARTIOBARBULI, lascivia militari appellati sunt Milites, qui plumbatas gerebant, quæ & ipsæ etiam nomine Martiobarbuli vocatæ per ludum & jocum videntur esse, quod quum pisces in deliciis essent, in quibus numerantur barbi & barbuli, plumbatæ, quasi non convivii, sed Martis barbi essent & cibi, joculariter Martiobarbuli dici potuerint. Veget. de Re Mil. 1. 17. Plumbatarum quoque exercitatio, quas Martiobarbulos vocant, est tradenda junioribus, &c. V. Turneb. Adverf. 24. 11. & Stewec. in loc. Veget. Scribitur & Marciobarbuli, & Martzarbuli, teste eodem. Perottus vocabulum peregrinum vocat, & corrupte Manobarboli scribit.

MARTŬLUS, a Plin. 7. 56. pro Malleo usurpatur. Caper Grammaticus, Martulus, inquit, a Marte, non Marculus. [In Gloss. Lat. Gr. Marculum, σφυρίον σιδηρ. ibid. Marculus, Malleolus & Malleus, σφῦρα σιδηρᾶ, ἢ ῥαιστήρ. In Gr. Lat. autem σφυρίον Malleolus, ῥαιστήριον, Bactulum, & ῥαιστηριάριος Battuarium redditur. conf. MARCULUS.

MARTELLUS, i. m. Dimin. Petron. cap. 57. Martellum de sinu proferens. Alii Martiolum, vel Martulum, vel Marculum. [Hinc Gallica vox *Marteau*. V. quæ in Præfatione ad finem leguntur.

MARTYR, ўris. c. [μάρτυς] Latine Testis dicitur. Quo factum est, ut qui sanguinis sui pignore Christo divinitatis testimonium dederunt, Martyres vocentur. V. Suiceri Thesaur. Ecclesiast.

MARULLUS, Cognomen gentis Epidiæ plebejæ. C. Epidius Marullus, Tribun. plebis cum L. Cæsetio Flavo, coronas Cæsaris Dictatoris statuis detraxit, eosque, qui primi Cæsarem regem salutaverant, in vincula duci jussit. Quamobrem Cæsar utrumque magistratu privavit. Auctor Plutarch. in Cæsare. V. Suet. Jul. cap. 79.

Marullus item Poeta mimographus sub M. Aurelio Antonino principe apud Spartianum cap. 8. pr.

Pomponius item Marullus Grammaticus, Romæ profitebatur, sermonis Latini exactor molestissimus; quum ex oratione Tiberium reprehendisset, affirmante Atteio Capitone, Et esse illud Latinum, &, si non esset, futurum certe jam inde. Mentitur (inquit) Capito; tu enim, Cæsar, civitatem dare potes hominibus, verbis non potes. Sueton. de Clar. Rhet. 22. Ubi tamen non Marullus, sed M. Pomponius Marcellus vocatur.

MARUM, i. n. [μάρον Diosc.] Herba est surculosa, flore origani, sed odoratiore, foliisque multo candidioribus, quæ circa Magnesiam & Tralleis copiosa gignitur. Plin. quoque lib. 12. cap. 24. in Ægypto marum nasci tradit, sed pejus quam Lydium, majoribus foliis, ac variis.

M A S

MAS, măris. m. [ἄῤῥην, ἄρσην, [illegible]] cui contrarium est Femina. Cic. 2. de Nat. Deor. 128. Belluæ aliæ mares, aliæ feminæ sunt.

Admittere marem. In ADMITTO.

Intromittere mares in feminas. V. INTROMITTO.

Mutari in marem. In MUTO.

Patere marem. Ovid. 9. Met. 675.

Permittere maribus feminas. V. PERMITTO.

Vitellus mas. Hor. 2. Serm. 4. 14.

Animi mares. Hor. de Arte Poet. 402. Nam aliquando adjective sumitur pro Virili & forti. Apul. lib. 3. de Asino Aureo. p. 131. Elmenh. Heus pueri, inquit, quin maribus animis & viribus alacribus dormientes aggrediamur.

MASCŬLUS, i. m. [ἀῤῥενικός] diminut. inquit Festus. Plaut. Cist. 4. 2. 39.

Bona femina, & malus masculus volant ta. Liv. 31. 12. In Sabinis incertus infans natus, masculus an femina esset.

MASCULUS, a, um. Adj. [ἀνδρεῖος, ἄρσην] pro Forti & vehementi aliquando accipitur, ut vult Non. 4. 557. Varro, Si non plus testiculorum offenderis, quam in castrato pecore in Apulia, vincor non esse masculum ad rem.

Bilis. Pers. 5. Sat. 144.

—calido sub pectore mascula bilis
Intumuit, quam non exstinxerit urna cicutæ.

Proles. Hor. 3. Carm. 6. 73.

Sappho. Hor. 1. Epist. 19. 28.

Temperat Archilochi musam pede mascula Sappho. Masculam intelligit, (quamvis quidam obscœnius interpretentur,) Quæ tam audaci & virili animo fuerit, ut de Leucade petra præcipitem dare se ausa sit: quod a Papinio in Silvis ita canitur, 5. 3. 155.

—saltusque ingressa viriles
Non formidata temeraria Leucade Sappho. Turnebus.

Tus masculum. Plin. lib. 12. cap. 14. Quod ex eo rotunditate guttæ pependit, masculum vocamus, quum alias non fere mas vocetur, ubi non sit femina. Masculum aliqui putant a specie testium dictum. Ovid. de medic. faciei 94. Virg. 8. Ecl. 65.

MASCULINUS, a, um. Adj. [ἀρσενικός] Idem, quod Masculum est: ut, Rapum masculinum & femininum. Plin. lib. 18. cap. 13.

Masculina & feminina vocabula dici melius est secundum Græcorum quoque consuetudinem, inquit Festus.

MASCULINE, Adv. Charis. lib. 1. Forum neutro genere dicimus locum rebus agendis destinatum, aut quum commercium significamus. Masculine autem, tabulata navium, & semper pluraliter, quamvis Gellius fora navium neutraliter dixerit: & Lucilius negotiorum forum masculine extulerit lib. 3. Forus olim ornatus lucernis. Paulo post, Cælum quum sit neutrum, etiam masculine veteres dixerunt. Iterum, Vulgus invenitur & masculine elatum.

MASCULESCO, [ἀῤῥενοῦμαι] ĕre. Masculum fieri. Plin. lib. 18. cap. 13. de rapis & napis loquens, Densiore enim satu masculescere, item in terre difficili.

MASCULĒTUM, i. n. [[illegible]] Locus in quo plantæ vinearum masculæ consitæ sunt. Plantæ autem masculæ sunt Quæ non subiguntur, ut palmites alios emittant, sed altius crescunt, & in altum attolli dimittuntur. Plin. lib. 17. cap. 22. de vinearum putatione, Nec veterem placet palmitem in longum, & ad quartum usque pedamentum emitti, quod alii dracones, alii juniculos vocant, ut faciant quæ masculeta appellant.

MASCARPIO, ōnis. m. Idem quod Emasculator. Petron. cap. 134.

MASARIS, [Μάσαρις] Bacchi cognomen apud Caras, de cujus origine sic fabulantur, In comitatu Rheæ, cui Jupiter Bacchum alendum commiserat, mulierem fuisse, cui nomen erat Ma: quam quum Juno rogasset cujus esset puer, Ἄρεως, hoc est Martis, illa respondit. Qua voce a vulgo excepta, Bacchus deinceps Masaris dictus est, quasi τοῦ Μᾶ Ἄρεως. conf. MASTAURA.

MASDES, V. MANIS.

MASDORĀNI, Asiæ populi, juxta Parthiam, & Carmaniam desertam incolentes. Horum meminit Ptolem. lib. 6. cap. 17.

MASDORĀNUS, Mons Asiæ, qui Parthiam ad orientem ab Asia dirimit. Ptolem. lib. 6. cap. 5.

MĂSINISSA, [Μασανάσσης] Numidarum rex in Africa, primum Populi Rom. hostis capitalis fuit: deinde amicissimus effectus, usque ad finem vitæ perseveravit. De quo multa Liv. 27. Suidas habet Masanissa. Ovid. 6. Fast. 769.

—superat Masinissa Syphacem.

Masinissa annos nonaginta natus, quum iter ingressus pedibus erat, in equum omnino non ascendebat: quum equo, ex equo non descendebat: nullo imbre, nullo frigore adducebatur ut capite operto esset: summa erat in eo corporis siccitas: itaque exsequebatur omnia regis officia & munera. Cic. de Senect. 34.

MASPĒTUM, i. n. [μάσπετον] Folium laserpicii. Plin. lib. 19. cap. 3. In ea laserpicium gigni solitum, rem feram ac contumacem: &, si coleretur, in deserta fugientem: radice multa, crassaque, caule ferulaceo, haud simili crassitudine. Hujus folia maspetum vocabant, apio maxime similia.

MASSA, æ. f. [μᾶζα, φύραμα, [illegible]] Farina omnis ad pinsendum macerata, & aqua subacta, quam *pastam* vocant. [Ad panem conficiendum. H. St.

Massa etiam significat Quidquid densum spissumve est, ad similitudinem farinæ subactæ. Ut, Massa auri, Massa ferri, h. e. Pila & veluti moles. Columel. lib. 12. cap. 5. Quidam ferri massas exurunt: ita ut ignis speciem habeant. Virg. 4. Georg. 170.

Ac veluti lentis Cyclopes fulmina massis, &c.

Massam picis urbe reportat. Virg. 1. Georg. 275.

Ardentis massæ fuligo. Juven. 10. Sat. 130.

Lactis massa coacti. Ovid. 8. Met. 666.

Dura massa & pondus iners. Ovid. 3. de Arte Am. 220.

Nubila. V. NUBES.

Massa etiam vocatur Fundus vel certa agri pars. Ammian. 14. 11. Natus apud Tuscos in massa Veternensi. conf. Barth. Adverf. 45. 17. Fabrett. Inscript. p. 98.

MASSŬLA, æ f. dimin. [μαζίδιον] Columel. lib. 12. cap. 38. Posthæc complures ex ea massulæ fiunt, & ita per latere feriæ in mustum demittuntur, ne altera offa super alteram perveniat.

MASSO, āre. In massam redigere, Conglobare, condensare. Lucret. lib. 1. 666.

Quod si forte ulla credunt ratione potesse
Ignes in cœtus stringi, massareque corpus. &c. Alii Mutare.

MASSA, [Μάσσα] Libyæ fluvius, Ptolem. Hodie *Massarat*.

MASSÆSYLIA, [Μασσαισυλία] sive, ut apud Steph. & Strab. legitur, Masæsylia, [illegible] unico σ, Africæ regio, a Mauris Mulucha fluvio (quem Strab. Molochat appellat) dirempta. V. Strabon lib. 17. & Plin. lib. 5. cap. 2. Hujus regionis populi Massæsyli vocati fuerunt, quos Plinius testatur sua ætate exstinctos fuisse.

MASSAGĔTÆ, [Μασσαγέται] Populi nobiles Scythiæ Asiaticæ Orientem versus, trans Araxem: quorum studium est in sagittandi peritiam incumbere; infestissimi sunt hospitibus, neque cum vicinis populis ullam servare diutius amicitiam possunt, neque fidem. Frumenti ac vini usum prorsus ignorant; bibunt enim lac cum equorum admisto sanguine, ut Dionysius scribit; item Herod. lib. 3. & Strab. lib. 11.

Massagetes, numero singulari dicitur. Claud. 1. in Ruff. 312.

Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax
Massagetes. & Lucan. 3. 283.

MASSARIS, Uva est, quæ ex vite silvestri cum flore in Africa decerpitur; medicinæ tantum & odoramentis idonea. V. Plin. lib. 12. cap. ult. & in procem. lib. 23.

MASSIA, [Μασσία Stephano] Oppidum Hispaniæ ulterioris, non procul a Tartesso, circa quod lateres fiebant ex terra pumicosa, qui siccati non mergebantur in aqua. V. Plin. lib. 35. cap. 14. Hinc

MASSICA, Regio Bæticæ Tartesiis apposita. Hanc Vitruv. Masiam appellat.

MASSĬCUS [Μασσικός] Mons Campaniæ, optimi vini ferax. Docet Servius Massicus in plurali facere Massica. Virg. 7. Æn. 726.

— vertunt felicis Baccho
Massica. Sil. lib. 7. 263.
Massicus uviferis addebat nomina glebis.

Radices Massici. Cic. 2. de Lege Agrar. 65.

Uvifer Massicus. Stat. 4. Silv. 3. 64.

MASSICUS, a, um. Adj. [Μασσικός] ut, Munera Massica Bacchi. Virg. 3. Georg. 526.

Humor Massicus Bacchi. Virg. 2. Georg. 143.

Vina Massica. Hor. 2. Serm. 4. 51.

MASSĬCUM, i. n. [Μασσικόν] subaudito Vinum. Hor. 1. Carm. 1. 19.

Est qui nec veteris pocula Massici, &c.

Vinum Massicum autem laudat Plin. lib. 14. cap. 6. Nascitur in iis Campaniæ montibus, qui Massici nominantur. Commemorat & Athen. lib. 1. cum ceteris vinis Italicis, atque esse austerum quidem illud, sed stomacho utile. Ætate maturescebat, austeritatemque minuebat.

Obliviosum Massicum. Hor. 2. Carm. 7. 21. Quod faciat oblivisci curarum.

MASSĬLIA, [Μασσαλία] Galliæ Narbonensis urbs aliquando fama rerum gestarum, meritisque in Romanam civitatem sociam, abundantia opum viriumque & doctrinarum gloria florentissima. Cic. lib. 2. Off. 28. Portari in triumpho Massiliam vidimus, & ex ea urbe triumphari, sine qua nunquam nostri Imperatores ex Transalpinis bellis triumpharunt. Idem pro Flacc. 63. Neque vero te, Massilia, prætereo, quæ L. Flaccum militem Quæstoremque cognosti; cujus ego disciplinam atque gravitatem non solum Græciæ, sed haud scio an cunctis gentibus anteponendam

jure

jure dicam. Quæ tam procul a Græcorum omnium regionibus, disciplinis, linguaque divisa, quum in ultimis terris, cincta Gallorum gentibus, barbariæ fluctibus alluatur: sic optimatum consilio gubernatur, ut omnes ejus instituta laudare facilius possint, quam æmulari. De hujus origine Justinus lib. 43. multa. A Phocæensibus Asiaticis conditam esse constat, quos Justinus, aliique perperam cum Phocensibus Græciæ confundunt. Ammianus lib. 15. A Phocide (inquit) Asiaticus populus, Harpali inclementiam vitans Cyri regis præfecti, Italiam navigio petit; cujus pars in Lucania Veliam, alia condidit in Viennensi Massiliam. Quæ verba ex libro decimo Noctium Atticarum Gellii cap. 16. mutuatus est. De urbis hujus veteribus institutis agit lib. 2. Valer. cap. 6. 7. Eam multi Romanorum sedem & magistram studiorum habuerunt, ut Julius Agricola, ut Tacitus cap. 4. vitæ ejus testatur. Lege Strab. lib. 4. Lucan. lib. 3. 308. seq. Massilia vulgo hodie *Marseille*.
Hæc vini optimi ferax fuit; unde Martial. lib. 13. 123.

Fumea Massiliæ ponere vina potes.

MASSILIENSIS, e. [μασσαλιώτης] MASSILITANUS, MASSILIOTICUS, a, um Adj. Unde Massilienses viri, Massilitana vina, & Massilioticum ostium. apud Plin. Vitruv. & Auson.
Mores Massilienses. Plaut. Cas. 5. 4. 1. tanquam Optimos & probatissimos dixit.

MASURIUS, vel MASSURIUS, [μασούριος] cognomento Sabinus Legum interpres, Eques Romanus, tempore Tiberii Jurisconsultus non incelebris. V. Athen. in Procem. Deipnos. Pompon. l. 2. D. de O. J. §. ult. ejusdemque interpp.

MASSYLIA, (inquit Servius) Mediterranea est pars Mauritaniæ, unde haud longe sunt horti Hesperidum, & mons Atlas. Virg. 4. Æn. 483.

Hinc mihi Massylæ gentis monstrata sacerdos, &c.

MASSYLI, [μασσύλοι] ejus regionis populi, de quibus Virg. 4. Æn. 132.

Massylique ruunt equites, &c. Hæc gens neque ephippiis utitur, nec frenis, sed sola virga contenta est, qua agitet equos & moderetur. Horum meminit Plin. lib. 5. cap. 4.

MASSYLUS, a, um. Adj. [μασσύλος] ut, Ora Massyla. Sil. lib. 16. 172.
Oppida. Claud. de 6. Cons. Hon. 378.
Robora. Stat. 1. Silv. 3. 94.

MASSYLIUS, a, um. aliud Adj. [μασσύλιος] Idem. Lucan. lib. 4. 682.

Et gens quæ nudo residens Massylia dorso
Ora levi flectit frenorum nescia virga.

MASSYLEUS, a, um. aliud Adj. [μασσυλεῖος] Martial. lib. 9. 23.

Et Massyleum virga gubernat equum.

MASTAURA, [μάσταυρα] Lydiæ civitas; ita dicta, quod in ea Rheæ, Bacchi nutrici (quæ Ma Lydis appellatur) taurus soleat immolari. Hujus incolæ dicti sunt Mastaurenses, & Mastauritæ Stephano, quorum meminit Plin. lib. 5. cap. 29.

MASTAX, ăcis. [μάσταξ] Locustarum genus, quæ rodunt sata, quas quidam Bruchos appellant, & Attacos. Est apud Nicandrum Ther. 802. Alii tamen sunt qui universim locustas dici mastacas velint, idque in Ambracia in primis. auctor Cæl. lib. 3. cap. 25. Aliis Maxilla est.

MASTĪCHA, es. f. [μαστίχη] vel ut alii MASTICA, sine aspiratione: Lacryma est, quam lentiscus arbor gummi modo sudat. Plin. lib. 12. cap. 17. Sed mastiche quoque gemina est; quoniam & in Asia Græciaque reperitur herba radice folia emittens. Et paulo post, Laudatissima autem Chia, candida, cujus pretium in libras x x. nigræ vero x I I. Chia e lentisco traditur gigni, gummi modo.

MASTICHĀTUS, a, um. Adj. Ex masticha factus, vel conditus. Ut, Poculum mastichatum. Lamprid. in Heliogab. cap. 19.

MASTICHĪNUS, a, um. Adj. [μαστίχινος] Idem. Ut, Oleum mastichinum. Pallad. Mart. t. 9.

MASTĪCO, āre. Manduco, Mando. Macer de viribus Herb. Carm. 3. Hinc

MASTICĀTUS, a, um. Partic. apud Apul. de Herb. cap. 79. Et

MASTICATIO, ōnis. f. Cæl. Aurel. Tard. 4. 3.

MASTIGIA, V. MASTIX.

MASTIX, īgis. m. [μάστιξ] Græcum est, Lat. Flagellum, scutica. Hinc verbum Græcum μαστίζω, sive μαστίζω flagello. Unde Homeromastix dictus est Zoilus ille, qui contra Iliadem & Odysseidem Homeri scripsit.

MASTĪGŎPHŎRUS, i. m. [μαστιγοφόρος] Qui agonothetas in sacris certaminibus comitabatur. Mastigophori, id est flagelliferi, erant lictores agonothetarum, ad submovendam turbam, & cohibendas seditiones. Budæus. Ex Suida. Accuratius de his disquirit Ant. Vandale Diss. 7.

MASTĪGIA, vel MASTIGIAS, æ. m. [μαστιγίας] Verbero, sive qui verberibus dignus est. Plaut. Amphit. Suppos. ad 4. 2. v. 3.

Ita ego te certo cruce & cruciatu mactabo. exi foras,
Mastigia. V. Fragm. 3. 24. Ter. Adelph. 5. 2. 6. Cæl. lib. 25.

cap. 24. Qui mancipia cædunt, stigmatiæ dicuntur, & stigones; sicuti qui cæduntur, mastigiæ. Flagella ipsa nuncupantur nunc mastiges, nunc hystrichides, aut rhyteres. Hæc ille. [Sed errat de Stigmatiis. V. S. L.

MASTIGEUS, i. m. [μαστιγίας] Idem. Apud Plaut. in Trin. 4. 2. 121. legitur,

Aggrediundus est hic homo mastichæus. Legendum Mastigeus, quum Mastigis in genitivo faciat Mastix; & Mastiche, mastiches aliud significet. [Immo, Mihi astu, heus. ut in codd. emendatis.

MASTOS, [μαστὸς] Herba, Plin lib. 26. cap. 15. non procul a fine, Quæ vero mastos vocatur, inquit, indita, pilos mammarum a partu nascentium aufert, & tineas in facie, aliaque cutis vitia emendat.

MASTRAMĒLA, [μαστραμέλα] Nomen lacus vel stagni provinciæ Narbonensis, juxta oppidum Maritima Avaticorum, quod nonnulli eodem nomine appellant. V. Plin. 3. 4. Mela 2. 5. Steph. de Urb. Voss. ad Mel. In antiquioribus Plinii edd. perperam excusum ASTROMELA.

MASTRŪCA, æ. [μαστρούκα] Vestis scortea, pessime & gravissime olens, qua Sardi utuntur. Cic. pro Scaur. fragm. Quem purpura regalis non commovit, eum Sardorum mastruca mutavit. Sed & barbari Septentrionales, qui pelliti erant, illa utebantur. Prudent. in Symm. 2. 698.

— mastrucis proceres vestire togatos. Ex Turnebo. Mastrucas appellare possumus Luparias hibernas, quibus apud nos nobilitas induitur.

MASTRUCĀTUS, a, um. Adj. [μαστρουκάτος] Qui mastruca utitur. Plaut. Pœn. 5. 5. 34. Mastrucatus & plenus pulvere. Cic. de Provinc. Consul. 15. Res in Sardinia cum mastrucatis latrunculis a Proprætore una cohorte auxiliaria gesta.

MASTURBO, āre. [δέφω, ἢ δέφομαι] verbum obscœnum, quod & Manstuprare quidam dicunt, quo turpis, quæ manu fit, libidinatio exprimitur. utitur Martial. 11. 105. Hinc

MASTURBĀTOR, ōris. m. Martial. 14. 203.

MASTUS, i. m. [μαστὸς] Latine Mamma dicitur; & proprie animalium est. Hinc Tubuli mammati seu mammæ in balneis & fontibus intelliguntur; quos Vitruv. lib. 8. cap. 3. Mastos Græca voce nominavit. Athenis, inquit, ex hujusmodi locis & fontibus, masti usque ad portum Piræeum ducti sunt salientes. In nostris codd. legitur Et in Asty & ad portum &c. Eas Varr. lib. 3. de R. R. cap. 14. Papillas convertit. Al. Mamillas.

M A T

MĂTĂRA, vel MATĔRA, æ. f. Jaculum lingua Gallorum, ut scribit Strabo lib. 4. ἡ ματαρὶς, παλτοῦ τι εἶδος. Hoc verbo usus est Cæsar 1. Bell. Gall. 26. Nonnulli inter carros, rotasque mataras ac tragulas subjiciebant, nostrosque vulnerabant. ut legit Turneb. 9. 7. V. not. Rhellic. Cellar. & Davis. Interpres Græcus παλτὰ reddit. Ceterum videri potest nomen Gallicum, quo sagittam capitatam hodie appellamus matellatam, *un matras*, per diminutionem inde ortum. Alii scribunt Mataras. Sed perperam, licet in codd. nonnullis exstet MSS.

MATĂRIS, vel MATERIS, is. f. Idem, Græca forma. Liv. 7. 24. Consul, lævo humero matari prope trajecto, cesserat parumper ex acie. Al. Machæra perperam legunt. Non. 18. 26. Mercer. Materæ, [al. Materes.] tela gravis bellica. Sisenna hist. lib. 3. Gallia materibus, Saui (Al. Suevi) lanceis configunt.

MATAURUS, [μάταυρος] Siciliæ oppidum, Locrorum opus; cujus incolæ dicuntur Matauriní. Steph.

MĂTAXA, æ. f. videtur esse Restis seu funiculi species. Isidorus Etymolog. lib. 19. cap. 4. cui titulus est, De funibus; Catapirates, linea cum massa plumbea, qua maris altitudo tentatur. Lucil.

Hanc catapiratem puer eodem deferet unctum,
Plumbi pauxillum rudus, linique mataxam. Descriptio est bolidis, id est instrumenti quo maris altitudo tentatur. Idem lib. eodem

cap. 29. cui titulus, De instrumentis vestium: Mataxa, quasi, metaxa; a circuitu scilicet filorum. Nam meta circuitus dicitur, vel quod transferatur. Sed hic ea videtur significari, quam Aquitani *madaissam*, Itali *matassam* vocant, quam scilicet feminæ vertendo rhombo machinula perficiunt. Vitruv. pro Funiculo usurpavit lib. 7. cap. 3. Sin autem, inquit, arundinis Græcæ copia non erit, de paludibus tenues colligantur, & mataxæ & tomicæ ad justam longitudinem una crassitudine alligationibus temperentur, dum ne plus inter duos nodos alligationibus binos pedes distent. Quem locum Cæl. Rhodig. lib. 16. cap. 12. sub finem, videtur non intellexisse. Cujus hæc sunt verba: Sericum Græci metaxam vocant. Vitruv. tamen lib. 7. de paludibus, inquit, Tenues colligantur metaxæ. Atqui non hoc dicit Vitruvius, sed tenues arundines palustres tum adhibendas esse, quum Græcæ non suppeditabunt; mataxas vero, tomicasque temperandas, ac ad asseres religandas. μέταξα Græcis dicitur sericum. Sed nihil ad Vitruvium.

MATELLA, MATELLIO. V. MATULA.

MATEŎLA, æ. f. Genus est sarculi. Cato de R. R. cap. 46. Quum taleam demittes, pede taleam opprimito; si parum descendet, malleolo, aut mateola adigito. Turnebus Materiola legendum putat, aut falcem. Mateolam pro Fuste interpretandum. Al. pro Manabrio.

MĀTER, tris. f. [μήτηρ] nomen notum. Cic. pro A. Cluent. 12. Sassia mater hujus Habiti (mater enim a me nominis causa, tametsi in hunc hostili odio, & crudelitate est) mater inquam appellabitur; neque umquam illa ita de suo scelere & immanitate audiet, ut naturæ nomen amittat. Virg. 8. Ecl. 48.

— crudelis tu quoque mater.

Ad matrem. V. AD.
Felicissima matrum. Ovid. 6. Met. 155.
Turba matrum. Virg. 7. Æn. 357.
Orbæ. V. ORBUS.
Orbata. Lucret. lib. 2. 355.
Carentes matre privigni. Hor. 3. Carm. 24. 17.
Natura humana. V. NATURA.
Mater, inquit Nonius 4. 294. Quæ quodvis animal partu edit. Virg. 4. Georg. 321.

Mater Cyrene, mater. [Hoc tamen exemplo nil probat, cum hic Mater Aristæi, Cyrene nympha, intelligatur.

Fœta mater. Stat. 9. Theb. 116. Vaccam intelligit.
Excretos prohibent a matribus hœdos. Virg. 3. Georg. 398.
Dignitatis nomen Mater. ut, Virg. 8 Æn. 665.

— castæ ducebant sacra per urbem,
Pilentis matres in mollibus. Significari enim puto Senatorias nobiles, patricias mulieres, quæ sacerdotes erant. Et apud Lucret. 4. 76.
Namque ibi consessum caveai subter & omnem
Scenai speciem patrum matrumque deorumque
Inficiunt. Hic patres & matres conjunxit, & a cavea cuneisque populi separavit, orchestram significans, unde spectabant senatores & senatorum uxores. Ex Turnebo.

Mater, Nutricem aliquando significat, Nonio l. c. interprete. Plaut. Men. prol. 19. Virg. 8. Æn. 632.
Mater, ad Arbores translatum. Plin. lib. 12. cap. 5. Superiores ejusdem rami in excelsum emicant, silvosa multitudine, vasto matris corpore.
Mater, Effectrix, ut, Luxuries, avaritiæ mater. Cic. 2. de Orat. 171.
Sapientia, omnium bonarum rerum mater. Cic. 2. de Legib. 58. Varr. de R. R. 2. 5. Matres mellis apes.
Mater, & Divinitatis nomen est: ut, Luna mater, mater Matuta, &c. Mater Berecynthia, Deûm, Idæa, Magna, Pessinuntia, Phrygia. V. CYBELE.
Terra Mater, V. TERRA.

MĀTERCŪLA, æ. f. [μητρίδιον] dimin. Cic. pro Flacc. 91. Nunc denique materculæ suæ festivus filius, aniculæ minime suspiciosæ, purgat se per epistolam. conf. Hor. 1. Epist. 7. 7.

MĀTERNUS, a, um. Adj. [μητρῷος, μητρικός] Quod est matris. ut, Maternus paternusque sanguis. Cic. pro Rosc. Amer. 66. & pro Cluent. 12. Nomen amantius indulgentiusque maternum. Ovid. 3. Met. 312.

Avus

Avus maternus. Virg. 4. Æn. 258.
Materno veniens ab avo Cyllenia proles. Intelligit Atlantem avum Mercurii. Maia enim Mercurii mater, filia fuit Atlantis.
Ubera materna. Stat. 1. Theb. 118.
Animus maternus. Ter. Heaut. 5. 1. 24.
Mens. Ovid. 8. Met. 498.
Res maternæ atque paternæ absumptæ. Hor. 1. Epist. 13. 26.

MATRESCO, [μητρίζω] ĕre. Matri similem fieri. Pacuvius Duloreste, Utinam nunc matrescam ingenio, ut meum patrem ulcisci queam. Nonius 2. 586.

MATERFAMILIAS, [οἰκοδέσποινα] genitivo Matrisfamilias. Casus genitivus est Familias ad imitationem Græcorum, qui femininorum in A purum desinentium genitivos in AS mittunt. Dicimus tamen & Materfamiliæ, & Matresfamiliarum. Est autem Materfamilias (ut docet Gellius lib. 18. cap. 6.) Ea sola quæ in mariti manu mancipioque est, aut in ejus, in cujus maritus manu mancipioque esset: quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti, & in sui hæredis locum venisset. Festus, Materfamiliæ non ante dicebatur, quam vir ejus paterfamiliæ dictus esset. nec possunt hoc nomine plures in una familia præter unam appellari. Ulpianus de Verborum signif. l. Pronuntiatum, Matremfamilias accipere debemus eam, quæ non inhoneste vixit. matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant. proinde nihil intererit, nupta sit, an vidua: ingenua sit, an libertina. nam neque nuptiæ, neque natales faciunt matres familiarum, sed boni mores. Alia exemplaria legunt Matres familias. Idem de Liberis exhibendis, l. Deinde, Quum audis matremfamilias, accipe notæ auctoritatis feminam.
Mater familias & Matrona. Petulanter facimus, si matremfamilias, secus quam matronarum sanctitas postulat, nominamus. Cic. pro Cœl. 32.
Species & forma uxoris est materfamilias. Cic. in Topic. 14.
Materfamilias, pro Uxore. Liv. 34. 7. Et quum tibi viro liceat purpura in veste stragula uti, matremfamilias tuam purpureum amiculum habere non sines? Al. Matrem familiæ.
Justa materfamilias, & Pellex, contraria. Liv. 39. 53. pr. V. JUSTUS.
Materfamilias quoque dicitur, Quæ est sui juris & emancipata. Ulpianus in l. Post mortem. D. De adopt. & eman.

MATER MATUTA, V. MATUTA.

MATRĀLIA, [μητρῷα] Matris Matutæ festa, inquit Festus. Obibant ea matronæ, a quibus excludebantur famulæ. V. Ovid. 6. Fast. 475.
Ite bonæ matres, vestrum matralia festum,
Flavaque Thebanæ reddite liba deæ. Celebrabantur III Non. Junii.

MATRŌNA, æ. f. [οἰκοδέσποινα, γυνὴ] dicitur (inquit Gellius lib. 18. cap. 6.) Quæ in matrimonium cum viro convenit, quoad in eo matrimonio manet, etiamsi sibi liberi nondum nati sint. Dictaque est a matris nomine, non adepto jam, sed cum spe & omine mox adipiscendo. Unde ipsum quoque Matrimonium dicitur. Cic. 2. de Finib. 11. Tanquam meretricem in matronarum cœtum. Ovid. 6. Fast. 33.
Si torus in pretio est, dicor, matrona tonantis. Verba sunt Junonis, quæ uxor est Jovis.
Matrona pudicior. Ovid. in Ibin, 351.
Partus matronarum. Cic. 3. de Nat. Deor. 47.
Sanctitas matronarum. Cic. pro Cœl. 32.
Matronæ nomen amittere. Ulp. in l. Si uxor. D. ad l. Juliam de adult.
Constuprare matronas. V. CONSTUPRO.
Matrona meretrici dispar. Hor. 1. Epist. 18. 3.
Opulentæ, optimates matronæ. Cic. 7. Fam. 6.
Pollens matrona. Ovid. 5. Met. 508.
Primores civitatis. Liv. 29. 14.
Summates matronæ. Plaut. Cist. 1. 1. 27.

MATRONĀLIS, e. Adj. [γυναικεῖος] Quod matronæ est. Plin. 5. Epist. 16. Nondum annos quatuordecim impleverat, & jam illi anilis prudentia, matronalis gravitas erat. Sic apud Liv. 26. 49. Matronale decus. Et apud Columel. lib. 12. in proœmio, Matronalis labor.
Matronales genæ. Ovid. 2. Fast. 828.

MATRONALIA, um. n. Festa fuerunt Kal. Mart. in Martis honorem, ob diremptum a matronis bellum cum Sabinis. V. Plutarch. in Romul. Ovid 3. Fast. 170. Plaut. Mil. 3. 1. 96. Matronales feriæ dicuntur Tertull. de Idolol. cap. 14.

MATRONATUS, ûs m. Conditio matronæ. Apul. 4. Met. p. 153. Virginem filo liberali, & ut matronatus ejus indicabat, summatem regionis.

MATRIMŌNIUM, i. n. [συνοικέσιον, συζυγία] Maris & feminæ ingenuæ conjugatio. Cic. 5. Verr. 164. Vectius tuus affinis, cujus sororem habes in matrimonio.
Cupitor matrimonii. Tacit. 12. Ann. 7. Neque tamen repertus est, nisi unus talis matrimonii cupitor.
Dignitas. Cic. pro Cluent. 35.
Jus matrimonii castum & legitimum. Cic. pro Cluent. 175.
Justum matrimonium. Quintil. lib 5. cap. 11. V. JUSTUS.
Stabile & certum. Cic. 2. Philip. 44.
Violata. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Abire ex matrimonio. V. ABEO.
Accipere aliquem in matrimonium. Tacit. 3. Hist. 45.
Amare in matrimonium. V. AMO.
Collocare aliquam in matrimonium. Cic. 1. de Divin. 104.
Conjungere secum aliquam matrimonio. Curtius lib. 6. 9. 30. Tunc Cœnus, quanquam Philotæ sororem matrimonio secum conjunxerat, tamen acrius, quam quisquam, in Philotam invectus est.
Dare in matrimonium. Cæs. 1. Bell. Gall. 4.
Ducere in matrimonium aliquam. Cic. pro Cluent. 125.
Exturbare aliquam matrimonio alicujus. Tacit. 11. Ann. 12. In C. Silium, juventutis Romanæ pulcherrimum, ita exarserat, ut Juliam Silanam, nobilem feminam, matrimonio ejus exturbaret. De Messalinæ adulterio cum C. Silio loquitur.
Habere aliquam in matrimonio. Cic. 5. Verr. 80. & 3. de Legib. 36.
Jungere secum aliquam matrimonio. Curtius lib. 5. 3. 12.
Vide Conjungere sibi feminam matrimonio ex Livio. H. St.
Locare aliquam in stabili & certo matrimonio. Cic. 2. Philip. 44.
Recipere aliquam in matrimonium. Justin. lib. 1. extr. de Dario, Cyri regis filiam in matrimonio recepit. i. e. Accepit.
Tenere aliquam matrimonio. Tacit. 15. Ann. 71.
Tradere filiam in matrimonium mediocri viro. Justin. lib. 1. cap. 4. De Astyage.
Matrimonium, pro Matrona seu conjuge. Liv. 23. Matrimoniis convocatis. Justin. 3. 3. 8. Ut severius matrimonia sua viri coercerent.

MATRIMONIĀLIS, e. Adj. Firmicus lib. 7. cap. 17. Aut sine tabulis matrimonialibus coibunt.

MATERTĔRA, æ. f. [μητραδέλφη] Matris soror; quasi Mater altera, inquit Festus. Plaut. Curc. 5. 2. 4.
Pater istum meus gestavit. PL. at pol mea matertera. Cic. 2. de Orat. 2. & 1. de Divin. 104. Tacit. 4. Ann. 71. 3. & Pers. 2. Sat. 31. & 6. 54.

MATRUĒLIS, [ἀνεψιὸς] Ex matris fratre natus. In l. prima, Ad legem Pompeiam de Parricidiis. Et Aurel. Vict. de Orig. Gent. Rom. cap. 13. Turnus matruelis Amatæ.

MATRĪMUS, i. Cujus mater adhuc vivit, ut ait Festus. Cic. de Arusp. Resp. 23. An si ludus constitit, aut tibicen repente conticuit, aut puer ille patrimus & matrimus si terram non tenuit, &c. Liv. 37. 3. Decem ingenui, decem virgines, patrimi omnes, matrimique ad id sacrificium adhibiti. Festo sunt Matrimes & Patrimes.

MATRIX, īcis. f. Femina, quæ fœtus gratia tenetur. Columel. Sint ergo matrices robusti corporis, quadratæ, pectorosæ, magnis capitibus. Varr. 2. de R. R. cap. 5. Habeo tauros totidem, quot Atticus, ad matrices septuaginta duos, unum anniculum, alterum bimum.
Matrix arbor. Suet. in August. cap. 94. Matricem arborem dicit, Ex qua stolones succreverunt. Matricem autem arboris appellat Theophrastus, Quod in medio ligni vel caudicis, ortum e caule continetur, quæ a nonnullis cor, ab aliis medulla dicitur.
Matricem [μήτραν] medici accipiunt pro Utriculo, qui in feminis junctus est vesicæ. Plin. lib. 27. cap. 10. Matricem autem & stomachum decocta in vino, sanat.
Matrix etiam est, Regestum sive Album. V. Gloss. Philoxen. & Tertul. de Fuga in persecut. cap. 13. Pro qua tamen usitatius ponitur Matricula. Vide Despauterium de hac voce p. 648. H. St.

MATRĪCŬLA, æ. f. dimin. Catalogus militum. Veget. de Re Mil. 1. 26. & 2. 7. Inde ad alias res transfertur. V. Voss. de Vitiis Serm. 3. 24.

MATRICULĀRIUS, i. m. Qui matriculam servat apud JCtos. Item, Inops, in Gloss. Isidor.

MATRICULUS, i. m. Genus piscis. Apul. Apol. 1. p. 162.

MATRICĀLIS, e. Adj. ut, Matricalis vena. Veget. Mulom. 1. 10.
Matricalis herba. Apul. de Herb. cap. 66.

MATRĪCĪDA, æ. [μητροκτόνος] Qui matrem occidit. Cic. 1. Q. frat. 2. Quem scribis certissimum matricidam. Et Nepos 15. 6. 2.

MATRICĪDIUM, i. n. [μητροφονία] Actus ipse. Cic. 1. de Invent. 18. Orestes si accusetur matricidii, &c.

MATRES, MATRIS, V. MATER.

MATRES, arum. Deæ. Cæl. lib. 21. cap. 6. Hinc lectum est, inquit, esse in Sicilia urbem, cui nomen Ægion, antiquissimam quidem & dearum religione celeberrimam, quæ Matres nuncupentur, quarum simulacris tum Merionem, tum Ulysses hastas affixerint, inscriptis etiamnum dicantium nominibus.

MĀTĔRIA, æ. [ὕλη, ὑπόθεσις] vel MATERIES, ēi. f. est. Qua aliquid fit. ut, Materia libri, Membrana & atramentum. Quintil. lib. 7. cap. 1. Opera exstruentibus satis non est saxa & materiam, & cetera ædificanti congerere utilia, nisi disponendis eis collocandisque artificium manus adhibeatur.
Rudis materia, i. e. Primum chaos. Lucan. lib. 2. 8.
Decoquunt anni materiam. V. DECOQUO.
Materies non suppetit. Plaut. Epid. 1. 1. 35.
Materia libri, sive etiam Materies: (nam utrumque recte dixeris) Hypothesis ipsa, & Argumentum quod vocant. Hor. de Arte Poet. 38.
Sumite materiam vestris, qui scribitis, æquam
Viribus. Cic. 3. de Orat. 51. Quandoquidem in ea versatur orator, atque ea est ei subjecta materia, omnia, &c. [Observa Cic. fere cum Adjecto Subjectam materiam dicere, ut Græcum ὑπόθεσις vocabulum propius exprimeret.
Nitor materiæ. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Abundantior, atque ultra, quam oportebat, fusa materia. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Compositæ materiæ ad ostentationem. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Deliberativæ. Quintil. lib. 2. cap. 1.
Felix materia in carmina. Ovid. 1. Amor. 3. 19.
Ingens ad dicendum. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Jocosa. Ovid. Rem. Amor. 387.
Luculenta. V. LUCULENTUS.
Mortales, Interituræ. Tacit. 5. Hist. 5. Profanos, qui deum imagines, mortalibus materiis, in species hominum effingant.
Multiplex, variaque. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Performata. V. PERFORMO.
Plurima ad fingendum, credendumque. Tacit. 1. Hist. 51.
Uberior. Quintil. 3. 11.
Aperiens se latius. Quintil. in proœm. lib. 1.
Crescit mihi materia scribendi. V. CRESCO.
Destinata ad scribendum. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Detrahere materiam sceleri. Tacit. 12. Ann. 22.
Dicere materias fictas. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Dictare materiam quam imitetur puer. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Dare materiam exordio. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Dare præformatam materiam secundum cujusque vires. Quintil. lib. 2. cap. 6.
Dare alicui respondendi materiam, Copiam præbere. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Duplicat materiam. Quintil. lib. 2. cap. 4. De comparationis exercitatione.
Fingere materias veritati quam simillimas. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Exspatientur, & gaudeant materia. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Habere materiam. Cic. in Sallust. 9.
Nancisci. Cic. 3. Fam. 7.
Præbuit juveni materiem adipiscendi favoris. Tacit. 3. Ann. 31.
Præbet vita materiem malis. Ovid. 4. de Ponto, 16. 50.
Præbere materiam suo damno. Ovid. 2. Met. 213.
Quærere amori materiam. Ovid. 1. de Arte Am. 49.
Relinqueret materiem Drusi fratris gloriæ. Tacit. 2. Ann. 26.

Scribere de integro materiam retractarem. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Subtrahere materiam alicujus furori. Cic. pro Domo. 31.
Suggerere. Quintil lib 5. cap. 7.
Superat opus materia. Ovid 2. Met. 5.
Superans materia. Celf. lib. 3. cap. 4. Minui ergo tantom materiam supervantem oportet, quæ naturaliter digeritur, ubi nihil novi accedit.
Trahere materiam a re aliqua. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Materia benefaciendi. Plin. in Paneg cap. 38. pr. Delibasse quædam, seu potius demonstrasse contentus, largam, ac prope intactam benefaciendi materiam filio reservavit.
Mali materia. Hor. 3. Carm. 24 49.
Ea verofissima militaribus odiis materies. Tacit 2. Ann. 32.
Materiæ etiam appellatione, Ligna omnia comprehenduntur: quod Græci ὕλην & silvam & materiem vocent. Livius, Multam materiam ceciderat miles. Cato de R. R. cap. 17. Robur, materies item pro ridica, ubi solstitium fuerit ad brumam, semper tempestiva est. Cetera materies quæ semen habet, tum tempestiva est. Cic. pro Milon. 75. Repente lintribus in eam insulam materiam, calcem, cæmenta atque arma convexit.
Incorrupta contra omnia vitia materia. V. INCORRUPTUS.
Surda materia. V. SURDUS.
Materiem pro Ligno quod est inter corticem accipit Columel lib. 5. cap. 11. dicens, Cuneum ferreum vel osseum inter corticem & materiem considerate demittito, ne lædas, aut rumpas corticem. [i. e. Inter corticem & lignum. Lignum vero non Inter corticem, sed infra vel Intra eum est.
Materia interdum differt a Ligno. Ulpian. In l. arboribus. In princip. D. de usufruct. Arboribus eversis, vel vi ventorum dejectis, usque ad usum suum & villæ posse usufructuarium ferre. Labeo ait: nec materia eum pro ligno usurum, si habet unde utatur ligno. Idem In l. ligni. D. de legat. 3. Ligni appellatio nomen generale est; sed sic separatur, ut sit aliud materia, aliud lignum. Materia est, quæ ad ædificandum fulciendumve necessaria est. Lignum, quicquid comburendi causa paratum est.
Materia, Palmes qui de novello nascitur, & in tenero alligatus dependet. Columel. lib. 5. cap. 6.
Materies, de Equis etiam dicitur. Columel. lib. 6. cap. 27. Equinum pecus tripartito dividitur; est enim generosa materies, quæ Circo sacrisque certaminibus equos præbet.

MATERIŎLA, æ. f. dimin. Tertull. de Bapt. cap. 17. Concludere materiolam.

MATERIĀLIS, e. Adj. Ad materiam pertinens. Macrob de Somn. Scip. 1. 12. Priusquam materialis influxio in corpus venientes animos ebriarat.

MATERIALĬTER, Adv. Idem. Sidon. 8 Epist. 11.

MATERIĀRIUS, a, um. Adj. [ὑλουργικός] ut, Materiarius faber, Lignarius, vel potius tignarius: &, Materiaria fabrica, Lignaria. Plin. lib. 7. cap. 56.
Materiaria incrustatio, est quod vulgo *lambruscum* vocant. Budæus.

MATERIĀRIUS, i. m. [ὑλουργός] Faber lignarius, vel qui materiam præstat. Plaut. Milit. 3. 3. 46.

> Adsunt fabri, architectique, eam quidem ad rem haud imperiti.
> A. Si non nos materiarius remoratur, quod quidem opus est,
> Novi indolem nostri ingenii, cito erit parata navis.

Alter edit. Gronov. q. V. Inscript. apud Gruter. DCXLII. 6. FVLVIVS L. F. QVINTIANVS FABER MATERIARIVS.

MATERIOR, [ὑλίζομαι] āri. ea forma dictum qua Lignari; idemque significat, teste Perotto. Cæs. 7. Bell. Gall. 73. pr. Erat uno tempore & materiari & frumentari, & tantas munitiones fieri necesse.

MATERIĀTUS, a, um. Partic. [ὑλουργημένος] Cic. 3. Off. 54. Male materiatæ ædes, i. e. Compositæ ex mala materie, ut ex lignis non cæsis tempestive.
Materiam, pro Materiato dicunt quidam Grammatici in Metonymia poni, ut Armatus ferro, Id est Gladio. H. St.

MATERIANDUS, aliud Partic. Vitruv. 5. 12. Ea ædificia minime sunt materianda propter incendia.

MATERIATIO, ōnis. f. [ὑλασμός] apud Vitruvium legitur lib. 4. cap. 2. In ædificiis omnibus insuper collocatur materiatio variis vocabulis nominata.

MATERIATURA, æ. f. Idem, ibid. E quibus rebus, & a materiatura fabrili in lapideis & marmoreis ædium sacrarum ædificationibus, &c.

MATERĬNUS, a, um. Adj. ut, Terra pulla, materina, rudecta, arenosa apud Cat. R. R. cap. 34. i e. Dura, solida, & prope lignea, ut exponit Turneb. Advers. 21. 25. Al. Macerinæ. [Sane a Materia non fieret Materinus, sed Materianus. Plin lib. 8. f. 46. fidus alioqui Catonis interpres, hoc ἐπίθετον omisit. Forte Macerrima scripsit. Materinæ plagæ Umbriæ meminit Liv. 9. 41.

MATERIŌSUS, a, um. Adj. Gloss. Gr. Lat. πολύυλος.

MATERIS, V. MATARIS.

MATERNUS, MATERTERA. V. MATER.

MATHEMA, MATHEMATICA, MATHEMATICUS, V. MATHESIS.

MATHĒSIS, is. f. [μάθησις] Latine Disciplina dicitur. Ad disciplinam spectant geometria, musica, arithmetica, astrologia. Et hæ mathematicæ scientiæ, disciplinæ dicuntur, eo, quod discantur plane, & per demonstrationem quandam percipiantur. Alias Mathematici vocantur Genethliaci, astrologique, & qui Chaldæi vocantur. Gell. lib. 1. cap. 9. de ordine disciplinæ Pythagoricæ, Tum verba facere, & quærere, quæque audissent, scribere, & quæ ipsi opinarentur, exponere potestas erat: hi dicebantur in eo tempore μαθηματικοί, scilicet ab iis artibus quas jam discere atque meditari inceperant; quoniam geometriam, & gnomonicam, musicam, ceterasque item disciplinas altiores, μαθήματα veteres Græci appellabant. Vulgus autem quos gentilitio vocabulo Chaldæos dicere oportet, mathematicos dicit.
Sic Firmici Libri Matheseos, ut citat Beroaldus Spartiano in Ælio Vero 246 Fuisse enim Hadrianum peritum matheseos. H.St. i. e. Genethliacorum. Exstant cap. 3 extr.

MATHĒMA, ătis. n. [μάθημα] Pl. Mathemata. Idem. V. dict. super.

MATHĒMĂTICUS, a, um. Adj. ut, Mathematicæ disciplinæ. conf. Vitruv. 1. 1. Plin. 30. 1.

MATHEMATICUS, i. m. Is qui Mathemata profitetur, vel Genethliacus. Cic. 2. de Orat. 10. Quis ignorat, ii, qui mathematici vocantur, quanta in obscuritate rerum, & quam recondita in arte, & multiplici, subtilique versentur? Cic. 1. Tusc. 4. In summo apud illos honore Geometria fuit. Itaque nihil mathematicis illustrius.
Nota mathematicis genesis tua. Juven. 14. Sat. 248.

MATHEMATICA, æ. f. Ars ipsa. Vitruv. 1. 1. Sueton. Tiber. 69. Sen. Epist. 88. Cic. 1. de Fin. 72.

MATHIUS, Herba, quam quum serpentes comederunt, senium deponunt ætatis. Hæc Lactant. in lib. 4. Thebaid.

MĀTHO, Afer quidam, qui supplicium formidans, quod multa seditiose fecisset, primo Punico bello finito, sic in Carthaginenses invectus est, ut qui aliter consulturus surgeret, non exspectato orationis principio, conjectis lapidibus eum interficerent; quo pacto multi non solum duces, verum etiam privati homines sunt cæsi. Meminit hujus historiæ Cæl. lib. 29. cap. 2.

MĂTĪNUS, [Ματῖνος] Mons est Calabriæ. Lucan. lib. 9. 185.

> — & calidi lucent buxeta Matini.

MATINUS, a, um. Adj. [Ματῖνος] ut, Apis Matina. Hor. 4. Carm. 2. 27.
Cacumina Matina. Hor. Epod. 16. 28.

MATIOLĬCHUS, [ματιόλοιχος] ut Cælio videtur, Qui parum comedit, aut Qui in minimis astutum se præstat. Quanquam & Matiolichus dici valet, Qui ex mensuris lucrum venatur. Nam est mensuræ genus ματίον, & λείχω lambo. Hincque forsan Eusebio cuidam apud Marcellinum Matiocobiæ factum cognomentum. V. Cæl. Lect. Antiq. lib. 26. cap 21.

MATIUS, Vir pomis inserendis insignis. Plin. 15. 14. Unde

MATIĀNUS, a, um. Adj ut, Poma Matiana. Columel. 12 45. V. Macrob. 2. Saturn. 15. Et Apic. 4. 3.

MATRALIA. V. MATER.

MATREAS, [Ματρέας] Alexandrinus quidam, qui Romanis Græcisque admirationi fuit, quod diceret, feram a se nutriri, quæ ipsa semet voraret, ut vel nunc ansie scrutentur multi, τὸ Ματρέου θηρίον τί ἐστι, id est, quænam sit Matreæ fera. Matreæ meminit Plin. lib. 16 Hist. Nat. cap. 27. hujus an alterius haud statuo nunc, Marcus, inquit, Varro auctor est, vitem fuisse Smyrnæ apud Matream triferam. Hard Matroum. de quo paulo infra V. Hujus multæ sunt ambiguitates, quibus ludebat, ut refert Cælius Rhodig. lib. 11. cap. 13.

MATRICARIA, V. AMARACUS & PARTHENIUM.

MATRESCO, MATRICIDA, MATRIMUS, MATRIMONIUM, MATRIX, MATRONA, MATRONALIS. V. MATER.

MĀTRŌNA, [Μάτρωνα] Fluvius Galliæ, ortus in finibus Lingonum, & Celtas a Belgis separans. Cujus mentio frequens apud Cæsarem. Vulgo *Marne*. Ausonius Eidyll. 10. seu Mosella 462.

> Matrona non, Gallos, Belgosque intersita fines.

MĀTRŌUM, [Μητρῷον] apud Smyrnam celebrat Strabo lib. 14. Interpres eo nomine Matronarum accipit locum. Rectius Cælius, Matris deûm templum dici mavult. Scribit Plutarchus, Lycurgum rhetorem ubi jam a vita demigrandum adverteret, in matroum ac buleuterium ferri se jussisse, ut eorum quæ in republica gessisset, pœnas daret, si quid foret delictum. conf. supra in MATREAS.
Matroum etiam pro Loco Athenis accepit Libanius, ubi concionaretur Demosthenes. V. Cæl. lib. 9. cap. 7. & lib. 18 cap 17.

MATTA, æ. f. [ψίαθος. φορμός] Storia vel teges in quibus stuppa, vel fœnum, vel lanæ rudiores, aut aliud aliquid simile infertum est; fiuntque interdum e canabe, aut scirpo. Ovid. 6. Fast 679.

> At dominus, discedite, ait; plaustroque morantes
> Sustulit, in plaustro scirpea matta fuit.

MATTEA. V. MATTYA.

MATTIĂCA Pila, Saponis erat quoddam vile genus, quo ad ruffandos crines mulieres utebantur. Martial. 14. 27.

> Si mutare paras longævos, cana, capillos:
> Accipe mattiacas (quo, tibi calva?) pilas.

Dictæ sunt autem Mattiacæ pilæ, a Mattiaco Germaniæ oppido, de quo Plin. lib. 31. cap. 2.

MATTICI, [σιαλῶν] cognominantur Homines malarum magnarum, atque oribus late patentibus. Festus. al. Matrici. [Forte Mattyci, vel Mathyci, vel Mattyaci. Nam Hesychio ματτύαι, vel μαθυῖαι sunt γνάθοι, i. e. Maxillæ.

MATTUS, vel MATUS, Humidus, lotusus; quasi ex Madidus. Petron. cap. 41. Plane matus sum. V. Gloss. Isidor. Salmas Hist. Aug p. 461. in Cic. 16. Att. 17. legit Via matta pro Via inepta, vel ut al. Amasa.

MATTYA, æ. [ματτύη] primæ declinationis, ut ait Georgius Merula, dicitur Edulium quodcunque pretiosum. At Calderinus dicit Mattea cum e secunda vocali, neutrum plurale, Condimentum assa carnium unctum. Unde Matteolicus, id est Gulosus. Cælius vero lib. 9. cap 12. Mazam, inquit, putant ex farina, oleo, & aqua confici solitam. Suidas etiam ex lacte; unde mox paulo nata & Mattya est, dictaque eo nomine pretiosa omnia edulia, ut scribit Athenæus. Hinc illud Martialis lib. 13. 92. sunt qui ita legant,

> Inter aves turdus, si quis me judice certet,
> Inter quadrupedes mattya prima lepus.

Turnebus legit Mactys. Al. Gloria. Verba autem Athenæi quæ a Cælio allegata sunt, lib. 14. leguntur, ubi & inventum a Thessalis hoc esse inquit. Ceterum lib. 4. inter παίγνια seu τραγήματα numerat, & significatione idem esse inquit. Sunt aut ἐπαίκλια quæ post cœnam apponi solent: Latini Bellaria vocant, & secundas mensas. Nonnunquam etiam peregrina voce, Tragemata. Suet. in Calig. cap. 38. videtur Mactea appellasse, nisi forte mendosus sit locus. V. & Erasmum in adagio ματτυάζειν.

MĂTŬLA, æ. f. [ἀμὶς] Vas aquarium, sive ad aquam tenendam Plaut. Mostel. 2. 1. 39.

> Jam hercle ego vos pro matula habebo, nisi mihi matulam datis.

Matulam pro Meticuloso vanoque accipere videtur Plaut in Persa, 4. 5. 64.

> Taceri', an non taces? nunquam ego te tam esse matulam credidi:
> Quid metuis?

MĂTELLA, æ. f. [ἀμίδιον] dimin. a Matula; est Aquarium vas, inquit Nonius 19. 2. Varro Endymionibus, Divitum aphocasch ea ad communem revocat matellam.
Matella, Vas in quod urinam reddimus. Martial. 10. 11.

> Dispeream, si tu Pyladi præstare matellam
> Dignus es.

MATELLIO, ōnis. m. [ἀμίδιον] dimin. a Matula, inquit Festus; & Varro de L. L. 4. 25. Matellio, a matula dictus, & dictus posteaquam longius

Digitized by Google

longius a figura matulæ discessit. Idem de vita P. R. Quæ utilitas postularet trulleum, matellionem, pelvim Apud Non. 15. 32. Cic. in Parad. 5. 2. Si L. Mammius aliquem istorum videret matellionem Corinthium cupidissime tractantem, &c.

MATŪRUS, a, um. Adj. [illegible] proprie de frugibus dicitur, Quod neque crudum, neque mite, neque caducum, neque nimium coctum, sed in tempore temperatum provenit: ut, Poma matura. Cic. de Senect. 71. Et quasi poma ex arboribus, si cruda sunt, vi avelluntur; si matura & cocta, decidunt, &c.
Arbuta. Lucret. lib. 5. 939.
Messis albescit maturis aristis. Ovid. 5. Fast. 357.
Fœtus maturos edere. Ovid. de Nuce, 93.
Fruges. Virg 3. Ecl. 80.
Uvæ maturæ vinitor. Virg. 10. Ecl. 36.
Ætas matura, Justa. Ulpian. in l. Cum filiofamilias, in fine. D. de legat. 3.
Maturus ævi, per translationem, pro Sene quandoque accipitur. Virg. 5. Æn. 73. — ævi maturus Acestes.
Animi maturus. Virg. 9. Æn. 246.
Hic annis gravis, atque animi maturus Alethes.
Animo maturus & ævo. Ovid. 8. Met. 617.
Annis maturus. Tacit. 1. Ann. 4.
Ad arma maturus. Sil. lib. 16. 656.
Cibo maturus. Plin. lib. 12. cap. 27.
Militiæ. Liv. 42. 52.
Hic sponsæ maturus illa marito. Stat. 3. Silv. 1. 176.
Filia matura viro. Virg. 7. Æn. 53. conf. Virgo.
Consilium maturum. Claud. de Bell. Get. 116.
Dies. Lucret. lib. 4. 1025. i. e. Tempus maturum & idoneum.
Facultas maturior discendi. Cic. 1. de Orat. 95. Non despero fore aliquem aliquando qui & studio acriore, quam nos sumus, atque fuimus, & otio ac facultate discendi majore ac maturiore, & labore atque industria superiore, &c.
Funeri maturo propior, i. e. Morti vicinior. Hor. 3. Carm. 15. 4.
Gloria. Liv. 2.
Homo [Orator] maturus & mitis. Cic. de Clar. Orat. 287. Ipse Thucydides, si posterius fuisset, multo maturior fuisset & mitior.
Judicium. Cic. pro Cæcin. 7. Si quis quod spopondit, qua in re verbo se una obligavit, id non facit, maturo judicio, sine ulla religione judicis condemnatur.
Libertas. Liv. 1. [Immatura lib. 2. pr. & ibid. Maturis jam viribus.
Muria matura. Columel. lib. 12. cap. 6. Quum salem per aliquot dies videbis liquescere, ex eo intelliges nondum esse muriam maturam. Itaque subinde alium salem tamdiu ingeres, donec in sporta permaneat integer, nec minuatur: quod quum animadverteris, scies habere muriam maturitatem suam. Paulo post, Est & aliud muriæ maturæ experimentum. Nam ubi dulcem caseum demiseris in eam, si pessum ibit, scies esse adhuc crudam: si innatabit, maturam.
Onus maturum auferre utero. Ovid. 2. Fast 452.
Papaver maturum ad excipiendum lacrymam. Cels. lib. 5. cap. 25.
Partus. Hor. in Carm. sæcul. 13.
Probitas maturior ævo. Stat. 2. Silv. 1. 40.
Puer alicui rei faciendæ. Quintil lib. 2. cap. 1. Nos porro quærimus, quando iis, quæ Rhetorice præcipit, percipiendis puer maturus esse videatur.
Reditus. Hor. 4. Carm. 5. 3.
Tempus. Cic. 15. Att. 4. Non recuso id quidem, sed & componendum argumentum est, & scribendi exspectandum tempus maturius.
Tempus maturum vino. Cels. lib. 4. cap. 11, h. e. Ut ægroto detur vinum bibendum.
Tempore maturo adepta conjugium. Catul. 60. 57.
Venter, Tempus pariendi. Ovid. 11. Met. 311.
Virgo matura viro. Virg. 7. Æn. 52. conf. Filia.
Virginitas matura toris. Stat. 1. Achill. 292.
Maturum, significat aliquando Festinum & repentinum. Cic. 7. Verr. 146. Ut etiam illa vox & illa imploratio, civis Romanus sum: quæ sæpe multis in ultimis terris opem inter Barbaros & salutem tulit, ea mortem illis acerbiorem & supplicium maturius ferat. Cæs. 4. Bell. Gall. 20. Etsi in iis locis, quod omnis Gallia ad Septentrionem vergit, maturæ sunt hiemes. Cic. de Senect. 76. Satietas vitæ tempus maturum mortis affert. & 1. Q. frat. 1. Ego tibi spem maturæ discessionis afferebam.
Maturum facere, pro Cito expedire. V. MATURUM, Adv.
Compar. Hor. 2. Carm. 17. 6.
Ah! te meæ si partem animæ rapit
Maturior vis.
Superl. [illegible] Columel. lib. 4. cap. 29. Fecundos & quam maturissimus surculus viti detraxerit.
Maturrimus, alius superl. Tacit. 12. Ann. 65. Robur ætatis quam maturrimum precari.

MATŪRUM, Adv. Cato apud Gell. 3. 7. Maturum censeo faciundum, ut milites ad verrucam ire jubeas.

MATŪRE, Adv. [illegible] Tempestive, sive Ad tempus. Ter. Eun. 2. 2. 2.
Fac ita ut jussi; deducantur isti. P. faciam. PH. at diligenter.
P. Fiet. PH. at mature. P. fiet. Ibid. 5. 4. 21.
Ma repperisse, quomodo adolescentulus
Meretricum ingenia & mores posset noscere;
Mature, ut quum cognorit, perpetuo oderit. Ubi Donat. Mature, Cito, & ante tempus.
Mature duo diversa significat, & Cito, & Tarde. Plaut. in Curc. 3. 10.
Qui homo mature quæsivit pecuniam,
Nisi eam mature parsit, mature esurit. Est enim sensus, Qui homo vix & ægre quæsiit pecuniam. Hæc Charis. lib. 2. Valla exponit, Sariusculé. ut sit sensus; Mature quæsivit, i. e. Tardiuscule; Mature parsit, i. e. Custodierit maturando ac retinendo; Mature esurit, i. e. Cito vel tandem fame laborat. [Mature, i. e. In tempore.
Mature facere aucupium oculis. Plaut. Mil. 4. 1. 43.
Viden' tu illam oculis mature facere, atque aucupium auribus? i. e. Ut festinat audire. Emendati libri habent Venaturam facere.
Quæ si fuit sine mora, matureque decreta, facilius, &c. Cic. 5. Philip. 54.
Mature mittere. Cic. 15. Fam. 1, Hoc autem tempore res sese sic habet, ut nisi exercitum tantum, quantum ad maximum bellum mittere soletis, mature in has provincias miseritis, &c.
Redeat mature, repetatque relicta. Hor. 1. Epist. 7. 97.
Venit ipse mature. Cic. 3. Off. 59.
Mature extollere aliquem ad summum imperium per omnes honorum gradus. Cic. 1. in Catil. 28.
Compar. Cic. 4. Acad. 9. Quo quidem & maturius venimus, quod erat constitutum, &c. Et 5. Verr. 60. Eo celerius de isto transigamus, quo maturius ad Apronium veniamus. Et Liv. 6. 23 Patere te vinci consilio, ut maturius bello vincas.
Superl cui Tardissime opponitur. Cic. pro Cæcin. 7 Nam ut quæque res est turpissima, sic maxime & maturissime judicanda est; at ea, in qua existimationis periculum est, tardissime judicatur
Dicitur etiam Maturrime, per contractionem, quemadmodum Celerrime. Cæs. 1. Bell. Gall. 33. Quibus rebus quam maturrime occurrendum putabat.

MATŪRĬTAS, ātis. f. [illegible] Tempus maturum Cic 2 de Nat. Deor. 119. Sol mundum omnem sua luce compleat, ab eoque luna illuminata graviditates & partus afferat, maturitatesque gignendi. Maturitas frugum. Idem 1. Tusc. 68.
Ingenium celeriter maturitatem assecutum. Cic. 2. de Orat 88 Non potest in eo esse succus diuturnus, quod nimis celeriter est maturitatem assecutum.
Festinata maturitas occidit celerius, Quintil. in proœm. lib. 6.
Firma lactis maturitas. Columel. lib. 7. cap. 9.
Inchoata maturitas. V. INCHOO.
Animadvertendi maturitas, Facultas idonea. Cic. 9. Fam. 14. Ut res ipsa maturitatem tibi animadvertendi omnium consensu daret.
Ætatis Cic. 6. Fam. 18 Etsi abest maturitas ætatis: jam tamen personare aures ejus hujusmodi vocibus non est inutile.
Dicendi. Cic. de Clar. Orat. 161. Quod idcirco posui, ut dicendi Latine prima maturitas, in qua ætate exstitisset, posset notari.
Orationis. Cic. de Clar. Orat. 8. Quumque ipsa oratio jam nostra canesceret, haberetque suam quandam maturitatem, &c.
Sceleris. Cic. 1. in Catil. 31. Nescio quo pacto omnium scelerum, ac veteris furoris & audaciæ maturitas, in nostri Consulatus tempus erupit.
Senectutis. Cic de Senect. 33. Ut enim infirmitas est puerorum, & ferocitas juvenum, & gravitas jam constantis ætatis: sic senectutis maturitas, naturale quiddam habet, quod suo tempore percipi debeat.
Virtutis. Cic. pro Cœl. 76. Quæ studia in his jam ætatibus nostris contractiora esse debent; in adolescentia, tanquam in herbis, significant quæ virtutis maturitas, & quantæ fruges industriæ sint futuræ.
Nondum est maturitas illud faciendi, i. e. Nondum est tempus maturum. Cic 1. Att. 17. Inducendi Senatusconsulti maturitas nondum est.
Assequi maturitatem. V. ASSEQUOR.
Capere maturitatem. V. CAPIO.

MATŪRO. [illegible] āre. Accelerare, ita ut adhibeatur industriæ celeritas, & diligentiæ tarditas; ex quibus duobus contrariis fit maturitas, ut neque aliquid citius, neque serius fiat.
Maturare aliquid sole. Plin. lib. 15. cap. 7. Alii foliorum mollissima decoquunt in oleo, & exprimunt; alii dejecta ea in oleum prius, sole maturant.
Olivas muria. Pallad. in Novembri, cap. 22. Electas olivas muria maturabis. *Tu feras meurir en saulmure.* Quidam legunt Macerabis, sed inepte. Sic enim loquitur Columel. lib. 12. cap. 47. Quum muria dura Pausea albæ maturuerit, omne jus defundatur. Muria dura, duo sunt ablativi.
Ova. Plin. lib. 9. cap. 57.
Pomum. Plin. lib. 16. cap. 25. Floret prima omnium amygdala mense Januario, Martio vero pomum maturat.
Uvas. ut, Tibul. lib. 1. 4. 19.
Annus in apricis maturat collibus uvas.
Maturat arbor, Subaudi Fructum. Plin. lib. 16. cap. 25. Serotino quædam germinatu florent, maturantque celeriter, sicuti morus.
Dicimus (ut ex præcedentibus, & sequentibus exemplis est manifestum) Maturare, absolute; & Maturare rem aliquam. Cic. ad Brut. 10. Quod ut faceres, idque maturares, magnopere desiderabat Resp.
Cœpta maturare. Liv. 24. 13.
Fugam. Virg. 1. Æn. 141.
Mortem alicui. Cic. pro Cluent. 171. Huic mortem maturabat inimicus, quod illi unum in malis perfugium erat calamitatis. Et Cels. 7. 26. in vesica vero non tuto vel hi conquiruntur vel attrahuntur, quoniam ubi illam convulnerarunt, ex distentione nervorum mortem maturant.
Maturare, Perficere. Quintil. in Epist ad Tryphonem. Nam ipse eos nondum opinabar satis maturavisse. Quidam legunt Maturuisse; idque rectius, nempe a verbo Maturesco.
Maturare cum infin. ut, Maturare proficisci, i. e. Mature proficisci & Maturare facere funus. Liv. 2. 38. Te exspecto & oro ut matures venire. Cic. 4. Att 1. Ter. Heaut. 3. 1. 87.
— quod sensisti illos me incipere fallere,
Id ut maturent facere. Sallust. Catil. cap. 36. Antonius Catilinam cum exercitu persequi maturet.
Maturare in. Pontanus (haud scio quo exemplo) de Bello Neap. lib. 1. in Apuliam maturavit. H. St.
Multa de hoc verbo Gell. 10. 11.

MATŪROR, pass. idem quod Maturesco infra. Plin. 15. 18. Novissima sub hieme maturatur chelidonia.

MATŪRĀTUS, a, um. Partic. [illegible] Maturum factum. Cic. de Senect. 53. Primo est peracerba gustatu; deinde maturata dulcescit.
Maturatum negotium, Acceleratum, aut perfectum. Et apud Plin. Maturata concoctio, Perfecta. [Immo, Concoctione maturata, vel potius, ut legendum arbitror Concoctioni. i. e. Ad concoctionem. Locus est lib. 11. Segm. 79. Negotium quoque Maturum potius, non Maturatum dicendum, ut Res matura Liv. 2. 45.
Maturato, ablativus junctus cum hac dictione Opus; ut, Maturato est opus, h. e. Celeritate & diligentia. Liv. 24. Idem 1. 58. Ut cum singulis fidelibus amicis veniant; ita facto, maturatoque opus esse, rem atrocem incidisse.

Digitized by Google

Maturatè, Adv. [ἐπισπεύδων] Festinanter. Liv. 30. 16. Jussis ceteris, quantum maxime possent maturate sequi. [An Maturato?
Maturate properare. Plaut. Pseud. 4. 7. 58.

Maturatio, ōnis. f. [ἔπειξις] Auctor ad Heren. lib. 3. 3. Dolus consumitur in pecuniam, pollicitationes, dissimulationes, maturationes, mentiones, & ceteras res.

Maturesco, [πεπαίνω, ὑποπεπαίνω] ĕre. Maturum fieri; a Matureo derivatur. [Non necessario.] Plin. lib. 11. cap. 11. pr. Quum mella cœperunt maturescere, abigunt eos. Scil. Fucos. V. Columel. lib. 9. ad fin. Cæs. 6. Bell. Gall. 28. Ipsa, quum maturescere frumenta inciperent, ad bellum Ambiorigis profectus.
Lucus maturuit pleno anno. Ovid. 11. Met. 191.
Annis nubilibus maturuit puella. Ovid. 14. Met. 336.
Partus maturescunt septem nonnunquam, aut, ut plerumque, novem lunæ cursibus. Cic. 2 de Nat. Deor. 69.
Libros nondum opinabar satis maturuisse. Quintil. in Epist ad Tryphonem, h. e. Satis castigatos & recognitos ut emitterentur, sicut virgo matura viro emittitur.
Vites maturescunt. Plin. lib. 16. cap. 25.
In semen maturescere. Plin. lib. 18. cap. 16.

Maturescens, entis. Partic. [πεπαινόμενος] Plin lib. 21. cap. 3. Malus Assyria omnibus horis pomifera est, aliis cadentibus, aliis maturescentibus, aliis subnascentibus.

Mātūta, æ. f. [Λευκοθέα] seu, addito epitheto, Mater Matuta, Aurora a nostris dicitur, quæ a Græcis Λευκοθέα. Cic. 1. Tusc. 28. Quid Ino Cadmi filia? nonne Leucothea nominata a Græcis, Matuta habetur a nostris? Adde eundem 3. de Nat. Deor. 48. & Ovid 6. Fast. 545. Templi ejus meminit Liv. 6. 33. Dicta est quod matutino tempori præsit. vel a Mano i. e. Claro, ut Nonio 1. 337. vel Bono, ut Festo placet. Fabulam de Ino in Matutam versa refert Serv. in 5. Æn. 241. V. Ino.

Mātūtīnus, a, um. Adj. [πρωϊνός, ὄρθριος] ut, Tempus matutinum pro Mane. Cic. 1. Att. 15. Itaque quum bene completa domus est tempore matutino, &c.
Alites matutini. Propert. lib. 1. 16. 46.
Cliens, Mane salutatum cursans. Martial. lib. 12. 69.
Dies. Plin lib. 8. cap. 30. ad fin.
Frigora. Hor. 2. Serm. 6. 45.
Horæ. Apud Plin. 28. 6. extr.
Pastus. Plin. lib. 12. cap. 17.
Pruina. Propert. lib. 2. 9. 41.
Radiis juga subdita matutinis. Ovid. 1. Met. 62.
Salutatio. Cic ad Brut. 4.
Tempora. Ovid. 3. Met. 581. & Cic. 7. Fam. 1.
Umbræ. Plin. lib. 16. cap. 13.
Matutinis omnibus, pro Quolibet mane. Plin. lib. 10. cap. 43.
Matutino, pro Mane; & subauditur Tempore. Plin. lib. 7. cap. 53. Nullis evidentibus caussis obiere, dum calciantur matutino, duo Cæsares. Quintil. lib. 12. cap. 8. Pridie ad se venire litigatorem, aut eodem matutino jubent.
Matutinus homo. Virg. 8. Æn. 465.
Nec minus Æneas se matutinus agebat. Ubi Servius; Rem temporis, ad personam transtulit.
Matutinus, Epitheton Jani, quod ab eo diei & anni principium ducatur. Hor. 2. Serm. 6. 20.
Matutine pater, seu Jane libentius audis. Ubi Schol. Vet. Janum, inquit, invocat, quod temporum sit Deus & præsit rebus incipiendis, quas matutino tempore recte incipere solemus, sive in urbe, sive ruri. Alibi tamen hoc Jani epitheton non memini legere, nec habet Macrob. lib. 1. Sat. cap. 9. ubi de Jani nominibus.

M A V

Mavelim, Mavellem. Mavolo. V. malo, mavis.

Maumax, Mahumed, sive Magmed. (utroque enim modo dicitur) Is qui magnam Orientis partem religione perversa implicuit, uti proditum est, morbo comitiali fuit obnoxius. Id quum animadvertisset uxor, & eo nomine plurimum indignaretur, ac rogaret subinde quid esset: Desina (inquit) mirari, morbus abest: sed quum adventantis numinis vim pati nequeam, mente collabor, ac stupent membra. Communis est hæc prophetarum affectio, quorum me esse unum, scias velim. Hac fraude delinita mulier; quem odisse cœperat eventus atrocitate, commenti versutia, ut divinum suspicere virum coacta est, quæ illuc denique prorupit fraus, ut illum moriens ex asse hæredem institueret. Quæ res potentiæ, quam mox adeptus est amplissimam, exordia præbuisse narratur. Cælius.

Mavors, V. mars.

Mavorta, & Mavortes, is. m. & Mavortium, seu Maforium, ii. n. Genus vestis muliebris, quæ & Ricinium dicitur. V. Serv. ad Virg. 1. Æn. 286. & Isidor. 19. 25. Non. 14. 33. Lex. Pitisc. in Mafortium.

Mausella, æ. f. Herba, de qua Macer. 2. 34.

Mauritānia, [Μαυριτανία, Μαυρουσία] Africæ regio extrema, versus Gaditanum fretum, & Occidentalem Oceanum. In ea Antæus gigas regnasse dicitur, ab Hercule victus. Est autem duplex, Cæsariansis a Cæsarea, & Tingitana a civitate Tingi. Dictaque est Mauritania, a μαῦρον, quod est nigrum; quod nigros habeat colonos. Gignit simias, dracones, struthiones, & elephantos.
Rex Mauritaniæ. Cic pro Syll. 56.

Mauri, [Μαῦροι, Μαυρούσιοι] Populi qui Mauritaniam regionem incolunt. Eos fuisse Indos, & Hercule duce cum innumera aliarum gentium multitudine, in hæc loca pervenisse multi crediderunt, ut Strabo lib ult. scribit Sallust. certe in Jugurthino cap. 18. Mauros & Numidas, reliquosque, qui maritimam Africam cultiorem reddiderunt, Medos, Armenios, Persas, & Phœnices fuisse indicat. Hi Romanis, bellis Punicis, maxime autem rebus contra Jugurtham gestis innotuerunt. V. Strab. lib. ult.
Incocti corpora Mauri. Sil lib. 17. 633.
Leves. Claud. de 3. Cons. Hon. 54.
Occidui. Lucan. lib. 3. 294
Terrificus nigris prorumpit Mauros in armis. Sil. lib. 7. 682.

Maurus, a, um. Adj. [μαῦρος] pro Mauritano, sive Mauritanicus. ut, Mauri jaculi. Hor. 1. Carm. 22. 2.
Unda Maura, i. e. Mauritanica. Hor. 2. Carm. 6. 3.
— ubi Maura semper Æstuat unda.

Mauricus, a, um. Adj. Martial. 5. 29.

Maurice, Adv. [μαυρικῶς] Gell. lib. 2. cap. 25.

Maurūsius, a, um. Adj. [Μαυρούσιος] Idem. ut, Arundo Maurusia. Sil. lib. 10. 400.
At multi thorax perfossus cuspide; & hærens
Loricæ interdum Maurusia pendet arundo. i. e. Telum ab hoste Mauro immissum.
Gens. Virg. 4. Æn. 206.
Præda. Sil lib. 16. 554.
Tellus. Claud. 2. Cons. Stilich. 278.

Maurusiăcus, a, um. Adj. Idem, quod Maurusius. Martial. 12. 67.
Gemmantes prima fulgent testudine lecti
Et Maurusiaci pondera rara citri.

Mausōlus, i. m. [Μαύσωλος] dictio trisyllaba; fuit, inquit Gellius, ut Marcus Cicero ait, Rex terræ Cariæ: ut quidam Græcarum historiarum scriptores dicunt, Præfectus provinciæ Græcæ, quem σατράπην Græci vocant. Is Mausolus, ubi fato perfunctus est, & inter lamenta & manus uxoris funere magnifico sepultus est, Artemisia luctu atque desiderio mariti flagrans, ossa, cineremque ejus mista odoribus, contusaque in pulveris faciem, aquæ indidit, ebibitque: multaque alia violenti amoris indicia fecisse dicitur. Molita quoque est ingenti impetu operis, conservandæ mariti memoriæ causa sepulchrum illud memoratissimum, dignatumque memorari inter septem omnium terrarum spectacula. Hactenus Gell. lib. 10. cap. 18.

Mausolēum, i. n. [Μαυσωλεῖον] tetrasyllabum. Monumentum Mausoli regis Cariæ, de quo V. in dict. præced. Adde Vitruv. lib. 2. cap. 8. Plin. lib. 36. cap. 5. & Herodotum lib. 7. Hoc sepulchrum attollebatur in altitudinem vigintiquinque cubitis, cingebatur columnis triginta & sex. Ab hoc sepulchro, Omnia pretiosa sepulchra Mausolea dicuntur. Unde Suet. in August. cap. 100. Sepulchrum Cæsarum appellavit Mausoleum, quod extruxit Augustus. Idem in Caligula cap. 15. Duobus ferculis mausoleo intulit. Flor. 4. 11. extr. Quod ubi desperavit a Principe (Cleopatra) servarique se triumpho vidit, incautiorem nacta custodiam in Mausoleum se, sepulchra regum sic vocant, recipit. Martial. lib. Spectac. 1.
Aere nec vacuo pendentia Mausolea
Laudibus immodicis Cares in astra ferant.

Mausolæus, a, um. Adj. [Μαυσώλειος] Propert. 3. 2. 59.
Nec Mausolei dives fortuna sepulchri.

Mausoli, [Μαυσωλοὶ] dicti sunt Cares, Asiæ populi, e Mausolo rege, Artemisiæ viro. Steph.

Mausus, [Μαυσὸς] Agri Corinthii vicus est Stephano.

M A X

Maxies, [Μάξυες] Africæ populi, a Trojanis (ut ipsi gloriantur) orti, qui dextram partem capitis comatam gestant, sinistram radunt, & corpus minio tingunt. Auctor Herodot. lib. 4.

Maxilla, æ. f. [σιαγών] diminutivum a Mala, ut putavit Priscianus lib. 3. cap. de Diminutivo. Verum Mala a Maxilla fit per detractionem litteræ mediæ, auctore Cic. in Orat. 153. Quomodo (inquit) vester Axilla, Ala factus est, nisi fuga litteræ vastioris? quam litteram etiam e maxillis, e taxillis, & vexillo, & paxillo consuetudo elegans Latini sermonis evellit. V. axilla. [Significationem quidem Maxilla diminutivi non habet. At habent alia ejusdem formæ. Itaque pro sententia Oratoris Romani pugnare nolim.
Maxilla, In qua fixi sunt dentes; quamvis etiam de parte exteriore quandoque dicatur, quæ barbam emittit. Pers. 4. Sat. 36. pro Pectine dentato posuit,
Tu, quum maxillis balanatum gausape pectas,
Inguinibus quare detonsus gurgulio extat? [Forte Detonsa. Ceterum expositio falsa est. Nam versu priore grandiusculæ barbæ periphrasis est, quæ pecti possit, ut optime explicuit Nebrissensis, quem V.
Ordo maxillarum. Plin. lib. 11. cap. 37.
Thesaurus maxillarum. V. thesaurus.

Maxillāris, e. Adj. [σιαγόνιος, γόμφιος] Quod ad maxillam pertinet. ut, Dens maxillaris, qui & Molaris dicitur. Plin. lib. 23. Maxillaresque ita sanari dentes præcipue putant.

Maximè, Adv. superl. a Magis, V. magis.

Maximīnus, i. m. [Μαξιμῖνος] Thrax genere, ut in nummis vocatur, C. Julius Verus Maximinus, in pueritia pastor, per honorum militarium gradus promotus, corporis proceritate & viribus, & militarium operum peritia, Alexandro Severo commendatus, ab eodemque tironibus præfectus, ab his, occiso Alexandro, Imperator & Augustus salutatus est. A senatu tamen, ob sævitiam & ignobilitatem generis contemptus & hostis judicatus, in obsidione Aquilejæ a suis militibus anno v. imp. una cum Maximo filio, jam Cæsaris & Germanici cognomine decorato, occisus est. Tantæ voracitatis, & bibendi adeo avidus fuisse memoratur, ut sæpe illum opera diurna vini amphoram capitolinam perbibisse scribat Cordus, & carnis vorasse libras quadraginta vel sexaginta quoque. V. Herodian. lib. 6. Capitol. in vita utriusque, Eutrop. lib. 9. pr. & Victor uterque.

Maximopere, Maximus. V. magnus.

Maxyes, V. maxies.

M A Z

Māza, [μᾶζα] quæ & Massa dicitur, solet ex farina, oleo & aqua confici, aut etiam ex lacte, secundum Suidam. V. dictionaria Græca.

Măzăca, [Μάζακα] Civitas est Cappadociæ, teste Plin lib. 6. cap 3 & segm. 3. Sub monte Argæo, Mazacam, quæ nunc Cæsarea nominatur. Inde, Mazacæ populi, eidem lib. 6. cap. 7. Eusebius in Chronicis num. 2036. Tiberius multos reges ad se per blanditias evocatos nunquam remisit, in quibus & Archelaum Cappadocem, cujus regno in provinciam verso, Mazacam, nobilissimam civitatem, Cæsaream appellari jussit. Ubi Scalig. V. Hinc

Mazacēnus, a, um. [Μαζακηνός] Adj. gentile, & Mazax, ăcis. [Μάζαξ] Suet. in Neron. cap 30. Turba Mazacum. [Hoc gentile agnoscit

let Steph. quum inquit, [illegible], Ἀπὸ [illegible]. Nisi Mazacas Libyæ intelligit, qui ab ipso [illegible] vocantur. Salmasius tamen Mazicum, vel Mazucum legendum contendit, V. mox MAZAX.

MAZÆUM, [illegible] Bithyniæ oppidum, teste Stephano in dictione [illegible].

MAZÆI, [illegible] Pannoniæ populi sunt, apud Strab. lib. 7.

MAZARES, [illegible] ex Medorum Satrapis fuit, qui Prienenses in Cyri ditionem redegit. V. Herod. lib. 1.

MAZĂRA, V. MATARA.

MAZAX, ăcis. m. [illegible] Africæ populus, qui in torquendis missilibus non est inferior Medis. Beroaldus in illud Lucan. lib. 4. 681.

— æquaturusque sagittas
Medorum, tremulum quum torsit missile Mazax.

Dicebantur & Mazaces equites, qui in comitatu nobilium erant fere ex Africa. Suet. in vita Neronis cap. 30. extr. Phalerata cum Mazacum turba atque cursorum. Quin & Nemesianus Cyneg. 261. equos Mazacas laudat, qui ex interiora Africa erant.

Quemque coloratus Mazax deserta per arva
Pavit, &c.

[Immo non Equos, sed Equisones. V. not. Ulit. in loc. & in Suet. Torr. Casaub. Salmas. Cellar. Geogr. Ant. 4. 6. 47. & quæ supra in MAZACA.

MAZERAS, Fluvius in ora maris Hyrcani. V. Plin. lib. 6. cap. 16.

MĀZŎNŎMUM, i. n. [illegible] Græca dictio, qua Lanx grandior significatur, ut ait Acron, quo cibi feruntur in convivia. Hor. 2. Serm. 12. 86.

Mazonomo pueri magno discerpta ferentes
Membra gruis.

Varr. 3. de R. R. cap. 4. Ut in eodem tecto ornithonis inclusum triclinium haberet, ubi delicate cœnitaret, & alios videret in mazonomo positos coctos, alios volitare circa fenestras captos.

M E

ME. Mecum, Meus, Mensis. MED. Medicus, Medius. MEN. Menenia. MENS. Mensa, Mensis. MER. Mercator, Mercurius, Mercurialis. MER. S. Mercurio sacrum. MER. AN. XXXVIIII. Meruit annis 39. MES. Menses, Mensis. MET. Metius. MEVAN. NAT. Mevania natus.

ME, accusativus, & ablativus, [illegible] ab Ego, mei.

Me, pro Mihi, inquit Festus, dicebant antiqui; ut Ennius, quum ait lib. 2.

Si quid me fuerit humanitus, ut teneatis, &c.

cont. Plaut. Most. 5. 2. 44; 2. 3. 65. & Aul. 4. 10. 46. & Pater Lex. Crit. p. 724.

MEAPTE, ablativus cum syllabica adjectione; Mea propria, sive Mea ipsius. Ter. Heaut. 4. 3. 8.

Atque ita me di ament, ut ego nunc non tam meapte causa
Lætor, quam illius.

cont. Plaut. Pœn. 1. 3. 37. & Most. 1. 2. 77.

MEABILIS, MEATUS. V. MEO.

MEARUS, Fluvius est Hispaniæ in ora Asturum, ut est apud Pomponium Melam lib. 3. cap. 1.

M E C

MĒCĀPHRĒDŬLITON, [illegible] Species est papaveris, spumeum habens semen; unde etiam a Dioscoride [illegible], hoc est spumeam papaver appellatur.

MECASTOR, Jurandi adverbium. Festus, Mecastor & Mehercules, jusjurandum erat; quasi diceretur, ita me Castor, ita me Hercules; ut subaudiatur juvet. Ter. Hec. 1. 2. 8

Philotis, salve multum. P. o salve, Parmeno.
SY. Salve mecastor Parmeno. P. & tu edepol Syra.

Ubi Donatus, Olim salutantes addebant jusjurandum, ut hoc sedulo facere viderentur. ME, aut adjectio est, & abundat; aut positum est pro [illegible] syllaba, ut Græci [illegible] dicunt.

Mecastor, Jusjurandum erat feminarum proprium, sicut viri per Herculem dejerabant. Edepol autem, quod est per Pollucem jurare, viro & feminæ commune est. Rationem vide apud Gell. lib. 11. cap. 6.

MĒCHĂNĬCUS, i. m. [illegible] Faber, opifex eorum operum, quæ ingenio simul ac manibus fiunt. [illegible], quod inventionem significat. V. MACHINA. Sueton. in Vesp. August. cap. 18. Mechanico quoque grandes columnas exigua impensa perducturum in Capitolium pollicenti, præmium pro commento non mediocre obtulit.

MECHANICUS, a, um. Adj. [illegible] ut, Ars mechanica, i. e. Fabrilis. Firmic. lib. 6. cap. 31. Hæc genitura divinum facit artis mechanicæ repertorem. Paulo post, Hic est Syracusanus Archimedes, qui Romanos exercitus mechanicis artibus sæpe prostravit. Adde Gell. 10. 12.

MECHANICE, es. f. Ars mechanica. V. Voss. de Scient. Mathemat. p. 264.

MECHANICŌS, Adv. Græcum [illegible] Vitruv. 10. 1. Sunt alia quæ mechanicōs, alia quæ organicōs moventur.

MECHANĒMA, ătis. n. [illegible] Artificium, commentum. Sidon. 1. 9. Deus bone quæ ille digitis mechanemata facit.

MECŒNAS, V. MÆCENAS.

MĒCŌNĒ, [illegible] Civitas in Sicyone, in qua honores distribuerunt dii, quod significat Hesiodus in Theog. 535. quum ait,

[illegible]

Sed & Callimachus Meconem appellat [illegible], id est beatorum sedem. Meminit hujus Cæl. lib. 12. cap. 12. V. & Strab. lib. 8.

MĒCON, ōnis. f. [illegible] Papaver. V. Plin. 20. 19. & 27. 12. Apul. de Herb. 53. 91.

MĒCŌNIS, ĭdis. f. [illegible] Lactucæ atræ genus, a similitudine quadam ad meconium, i. e. papaveris succum. Plin. lib. 19 cap. 8. Est etiamnum alia distinctio atræ, quæ meconis vocatur, a copia lactis soporiferi, quanquam omnes somnum parere creduntur. Apud antiquos Italiæ hoc solum genus earum fuit, & ideo lactucæ nomen adeptæ. Idem lib. 20. cap. 7. sub finem, Et amara lactensque, quam meconidem vocavimus.

MĒCŌNĪTES, [illegible] Gemma est papaveris similitudinem exprimens, de qua Plin. lib 37. cap. 10.

MĒCŌNIUM, ĭi. n. [illegible] Papaveris succus, opio ignavior. Plin. 20. 18; 25. 12. & 13; 28. 9; 32. 3.

MĒCUM, [illegible] i. e. Cum me. Cic. in Orat. 154. Ex eo est Mecum, & Tecum, non Cum me, & Cum te, ut esset simile illis Vobiscum atque Nobiscum. Plaut. Cist. 3. 15.

— nihil mecum tibi,
Mortuus tibi sum; hanc ut habeo, certum est non amittere.

Indignabar mecum. Virg. 2. Æn. 93.

Mecum cogito. Vide ANIMUS. Statutum & deliberatum cum animo. H. St.

Mecum simul. Cic. 8. Att. 8. Atque utinam jam ante vidisses, neque totum animum tuum mœrori mecum simul dedisses.

Mecum una. Ter. Hec. 2. 2. 56. Ut colloqui mecum una possit.

Mecum una simul. Ter. Heaut. 5. 1. 34.

Clinia hæc fieri videbat? M. quidni? mecum una simul.

Mecum haud sentit. Ter. And. 2. 1. 26.

Sponsam tuam amat. P. næ iste haud mecum sentit.

Mecum, Intra me, vel apud me. Ter. Hec. 1. 2. 32.

Ita me di bene ament, haud propterea te rogo,
Ut hoc proferam: sed ut tacitus mecum gaudeam.

Mecum, Apud me, & Secum, Apud se. Vide APUD. H. St.

MECȲBERNA, [illegible] Macedoniæ oppidum; &

MECYBERNÆUS, a, um. Adj. [illegible] ut Mecybernæus Sinus, eidem oppido adjacens. V. Plin. lib. 4. cap. 10.

M E D

MEDDIX, Summi magistratus nomen erat apud Oscos. Ennius.

Summus ibi capitur Meddix, occiditur alter.

V. MEDIXTUTICUS.

MĒDĒA, [illegible] Filia Æetæ regis Colchorum, ex Idyia conjuge, ut vult Cic. 3. de Nat. Deor. 48. quæ Iasonem ea Thessalia cum Argonautis profectum amavit. Cui quum jurasset ille eam se nunquam relicturum, adjumento ei fuit, ut vellus aureum acquireret, & pervigilem draconem occideret. Quum igitur cum Iasone clam abiret, & pater eam persequeretur, ut illum retardaret, fratrem suum parvulum nomine Ægialeum, vel vel Absyrtum, quem secum habebat, occidit, & ejus corpus membratim discerpsit. (V. Cic. l. c. & pro Lege Manil. 22.) Quumque jam multis annis cum Iasone vixisset in Græcia, & aliquot filios ex illo suscepisset, Iason eam repudiavit, & Glaucam, sive Creusam, ut alii vocant, Creontis regis filiam duxit. Medea repudiata filios Iasonis occidit, & regia incensa, Glaucam & Creontem exussit: Iason vero seipsum interfecit. Postea Medea facta est uxor Ægei regis Atheniensis. Deinde in Asiam refugit, ubi ex rege Medum filium suscepit, a quo Media provincia appellata est. V. Steph. in [illegible], Justin. lib. 42. 2. & 3. Fuit autem Medea venefica, & incantatrix insignis. Vocatur Æetias a nomine patris, & Colchis a regione patria. V. Ovid. 7. Met. fab. 1. & 12. Epist. Senec. Medea, Solin. cap. 8.

Barbaræ Medeæ venena. Hor. Epod. 5. 61.

MEDĒIS, ĭdis. patronymicum f. pro possessivo. Ovid. 2. de Arte Am. 101.

Non facient ut vincat amor, Medeides herbæ, &c.

Medeides herbæ, h. e. Veneficæ, quibus utebatur Medea.

MEDEA, æ. f. Gemma nigra. Plin. 37. 10.

MEDELA, V. MEDEOR.

MĔDEON, [illegible] Duorum vicorum nomen est apud Strabonem, lib. 9. quorum alterum in Phocide collocat ad sinum Crissæum; alterum in Bœotia, non procul ab Onchesto.

MEDERGA, [illegible] pro Erga me; interpositum est D, propter hiatum vocalium. Plaut. Epid. 3. 3. 9.

Ego me excruciare animi, quasi quid filius
Meus deliquisset medergo, &c.

MĔDEOR, [illegible] ēri. dep. a Medius deducit Perottus, quod mediis quibusdam, hoc est temperatis rebus hoc fieri oporteat. Est autem Mederi, Auxilium malo afferre. Plin. lib. 12. cap. 3. Malus Assyria, quam alii vocant Medicam, venenis medetur.

Mederi, cum accusativo. Ter. Phorm. 5. 4. 2.

Quam scitum est ejusmodi parare in animo cupiditates,
Quas, quum res adversæ sint, paulo mederi possis.

Et Cic. 1. Q. frat. 1. 24. Mederi incommoda hominum. [Immo Incommodis, ut in libris emendatis legitur. An apud Ter. Queis? V. not. Bentl.

Mederi contra serpentium ictus. Plin. lib. 9. cap. 31.

Mederi erroribus. Plin. in Panegyr. cap. 46. extr. qua constructione potissimum gaudet. Cic. 16. Fam. 10. Cui quum cuperem mederi, & ut arbitror, possem, cupiditates certorum hominum impedimento mihi fuerunt. Et 12. Fam. 10. Sunt permulta, quibus erit medendum.

Amori. Ovid. 9. Met. 652.

Capiti. Cic. pro Rosc. Amer. 128. Intelligo me errare, qui cum capiti mederi debeam, reduviam curem.

Inopiæ. Cæs. 5. Bell. Gall. 24. Ad hunc modum distributis legionibus, facillime inopiæ frumentariæ sese mederi posse existimavit.

Labori alicujus. Ovid. 7. Met. 817.

Morbo. Cic. 2. de Orat. 186.

Reip. pro Opem ferre. Cic. pro Sext. 31. Ut afflictæ & perditæ Reip. quantum posset, mederetur. Ibid. 135. Ii medentur Reip. qui exsecant pestem aliquam, tanquam strumam civitatis.

Religioni. Cic. 6. Verr. 114. Medemini religioni sociorum, conservate vestrum auctoritatem.

Timori alicujus. Ovid. 9. Met. 774.

Vulneribus. Cic. 3. Tusc. 54. Et 2. de Orat. 186.

Medendi, do, dum. Virg. 12. Æn. 46.

— exsuperat magis, ægrescitque medendo.

Ubi Servius; Medendo, Dum ei medetur: nam gerundi modus est a passiva significatione. [i. e. Inter medendum.

Ars medendi. Ovid. 2. de Arte Am. 735.

Utilis medendi radix. Ovid. 5. Epist. 147.

Sumitur etiam passive. ut. Medendæ valetudini, nullam divinam humanamque opem non adhibuit. Sueton. in Tit. cap. 8. [Nisi forte Medendi legendum.

MEDENS, entis. Partic. ut, Medentes manus. Apul. de Philos. mor. p. 21. Verba medentia. Stat. 2. Silv. 1. 5.

Substantive, Medicus. Plin. Paneg. Traj. cap. 22. Te parvuli noscere, ostentare juvenes, mirari senes, ægri quoque, neglecto medentium imperio, ad conspectum tui, quasi ad salutem sanitatemque prorepere.

Digitized by Google

Artes medentum. Ovid. 15. Met. 629. Adde Lucret. 1. 834.

MEDĒLA, æ. f. [ἄκος, φάρμακον] Auxilium. Julius Firmicus lib. 4. cap. 2. Tales decernit ægritudines, quibus curandi gratia, medela cauteriorum adustionibus conferatur. Gell. lib. 17. cap. 16. Ipsum autem regem assiduo talium medelarum usu a clandestinis epularum insidiis cavisse. De Mithridate loquitur, & ejus antidoto. Idem lib. 20. cap. 1. Non enim profecto ignoras legum opportunitates, & medelas, pro temporum moribus, & pro rerum publicarum generibus, ac pro utilitatum præsentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum est, fervoribus, mutari atque flecti. Quintil. Declamat. 13. Nobis habere medelam non liceat, vobis liceat habere venena?
Medelæ animorum & corporum. Gell. lib. 4. cap. 13. Tanta prorsus est affinitas corporibus hominum mentibusque, & propterea quoque vitiis aut medelis animorum & corporum.
Facere medelam. Gell. lib. 12. cap. 5. Quum Taurus & medicos arcessisset, collocutusque de facienda medela esset, &c.

MEDĬCUS, a, um. Adj. [ἰατρικός] Quod est medici, vel Quod ad medendum accommodatum est. Virg. 3. Georg. 455.
Dum medicas adhibere manus ad vulnera pastor
Abnegat.
Ars. Tibull. lib. 2. 3. 14.
Ope medica juvare aliquem. Ovid. 2. Amor. 9. 8.
Usus. Plin. lib. 20. cap. 8.

MEDĬCUS, i. m. [ἰατρός, ἰατήρ, ἀκέστωρ, ἰατροτέχνης] Qui medendi artem profitetur. Cic. pro Cluent. 57. Jam hoc quoque prope iniquissime comparatum est, quod in morbis corporis, ut quisque est difficillimus, ita medicus nobilissimus atque optimus quæritur; in periculis capitis, ut quæque causa difficillima est, ita deterrimus, obscurissimusque patronus adhibetur.
Medicus, a Medicina dictus. Varr. de L. L. lib. 4. 18. pr. Artificibus maxima caussa ab arte, id est ab arte medicina ut sit medicus, a sutrina, sutor; non a medendo ac suendo, quæ omnino ultima. [Immo, quicquid Varroni videtur, a Verbo est nomen verbale, non contra; ut a ἰάομαι, ἰατὴρ & ἰατρὸς apud Græcos; & a Suendo profecto Sutor, ut a Tuendo Tutor, a Sarciendo Sartor &c. V. MEDICINA.
Cura solers medicorum. Ovid. 1. de Pont. 6. 33.
Celer atque fidelis medicus. Hor. 2. Serm. 3. 147.
Fidi medici. Hor. 1. Epist. 8. 9.
Securus. Cels. lib. 2. cap. 6.
Adducere medicum. Cic. 2. de Divin. 9. Et pro Cluent. 40.
Adhibere. Cic. de Fato, 29.
Cogere medicos. Cic. 4. Fam. 12.
Convocare. Catull. 39.

MEDĬCA, pro Obstetrice. Vet. Inscript. Gloss. Isidor. V. Bartholin. de Ritu puerper. Rhod. ad Scrib. Larg. p. 193.

MEDĬCĪNA, æ. f. [ἰατρική, ἰατρεία, φάρμακον, φαρμακεία, ἄκεσις] Ars medendi. Cic. 2. de Finib. 16. Quoniam ut medicina valetudinis, navigationis gubernatio, sic vivendi ars est prudentia. Cic. 1. Off. 151. Quibus autem artibus aut prudentia major inest, aut non mediocris utilitas quæritur, ut medicina, architectura.
Adulatio medicinæ. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Medicina deducta ab experimentis. Cels. in procem. lib. 1.
Excolere medicinam. Cels. procem. lib. 7.
Exercere. Cic. pro Cluent. 178.
Facere alicui. Cic. 14. Fam. 7. Ita sum levatus, ut mihi Deus aliquis medicinam fecisse videatur.
Facere medicinam morbo. Plaut. Cist. 1. 1. 76.
Factitare. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Fungi omni munere medicinæ. Ovid. Rem. Amor. 795.
Vates medicinæ. Plin. lib. 1. cap. 37. Descriptus ab Herophilo, medicinæ vate.
Rationalis medicina, Quæ rationibus nititur, non solum usu & experimentis. Cels. in procem. lib. 1. huic opponitur Empirice.
Temeraria. Cels. lib. 3. cap. 9. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina: quin plures, si protinus a principiis excepit, interemit. i. e. Contra artem, sine consilio & prudentia tentata. Temeritas & ratio, contraria.
Trunca medicina & debilis sine naturæ rerum cognitione. Cels. in præfat. lib. 1.
Medicina, pro Medela, seu Auxilio, [θεραπεία] ut
Requies & medicina curæ. Ovid. 4. Trist. 10. 118.
Somnus publica medicina curæ. Ovid. 1. de Pont. 2. 43.
Furoris. Virg. 10. Ecl. 60.
Mali. Propert. lib. 1. 5. 28.
Imbecillis. V. IMBECILLIS.
Adhibere medicinam Reip. Cic. pro Sext. 135. Et cohortari ausus est accusator in hac causa vos, Judices, ut aliquando essetis severi, aliquando medicinam adhiberetis Reip. non ea est medicina, quum sanæ parti corporis scalpellum adhibetur atque integræ; carnificina est ista & crudelitas. Cic. 14. Fam. 7. & 16. Att. 15.
Admittere. V. ADMITTO.
Afferre. Cic. 2. in Catil. 17. Deinde singulis medicinam consilii, atque orationis meæ, si qua potero, afferam.
Parare. Ovid. Rem. Amor. 91.
Poscunt medicinam vulnera. Sil. lib. 11. 166.
Struere dolori. Stat. 5. Silv. 1. 16.
Medicinam, inquit Nonius 1. 75. dicimus & Venenum; tractum a Græcis, qui venenum φάρμακον appellant. Accius Phœnissis, Sterilem esse illius opera medicinam autumans.
Medicina, [ἰατρεῖον] Medici taberna. Quo nomine & Chirurgi & Pharmacopolæ officina comprehenditur, quum apud antiquos hæc munia divisa non fuerint. Hoc nomen in album Latinitatis acceptum est, & eo utitur Macrob. ἰατρεῖον Græce medicinam, hoc est medicorum officinam significat. Plaut. Amphit. 4. 1. 5.
In medicinis, in tonstrinis, apud omnes ædes sacras. Et Epid. 2. 2. 13. [V. Dousæ Expl. Plaut. 1. 3. extr. Varro, loco supra in MEDICUS allato, Adjective Medicinam artem dixisse videtur, nisi per Appositionem figura est.

MEDĬCĪNĀLIS, e. Adj. [ἰατρικός] Quod ad medicinam pertinet; ut, Herba medicinalis. Plin. lib. 32. cap. 10. Celsus in proœmio lib. 1. non procul a fine, Vix ulla perpetua præcepta ars medicinalis recipit.
Medicinalis digitus dictus est Minimo proximus, ut ait Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 13. quoniam arteria quædam a corde nata pergit usque ad quartum digitum manus sinistræ. Ob quam causam novus nuptus huic digito, tanquam cordis vicario, suæ sponsæ imponit annulum.

MEDĬCŌSUS, a, um. Adj. ut Medicosæ fermentationes. Cæl. Aurel. Tard. 2. 1.

MEDĬCĪLIS, e. Adj. Medicabilis. Festus.

MEDĬCO, [φαρμάσσω] āre. Medicina curare, imbuere. Virg. 1. Georg. 193.
Semina vidi equidem multos medicare serentes. Plin. lib. 16. cap. 27. Ficus sola ex omnium arborum fetu maturitatis causa medicatur.
Capillos medicare. Ovid. 1. Amor. 14. 1.

MEDĬCOR, [ἰατρεύω] āri. dep. usitatius quam Medico, pro Mederi. Dativo aliquando jungitur. Ter. Andr. 5. 4. 42.
— egone hujus memoriam patiar meæ
Voluptati obstare, quum ego possim in hac re medicari mihi? Virg. 2. Georg. 135.
— senibus medicantur anhelis.
Accusativo. Plaut. Most. 2. 1. 40. Virg. 7. Æn. 756.
Sed non Dardaniæ medicari cuspidis ictum
Evaluit. Ubi Servius; Medicor illam rem, & illi rei.
Auferre dolorem medicando. Tibul. 3. 6. 3.

MEDĬCĀTUS, a, um. Adj. ex Partic. [φαρμακευθείς] Quod medicamentis admissis confectum est: ut, Medicatæ ficus. Plin. lib. 23. cap. 7.
Fruges. Virg. 6. Æn. 420.
Lana. Hor. 3. Carm. 5. 28. i. e. Tincta, infecta.
Papavera. Sil. lib. 10. 353.
Pocula. Martial. lib. 9. 95.
Sapor, vel odor. Plin. 8. Epist. 20.
Somnus. Ovid. 20. Epist. 107.
Vina medicata suffitione. Columel. lib. 1. cap. 6.
Tela veneno. Sil. lib. 7. 453.
Compar. Plin. 28. 9. Et
Superl. Idem 28. 7. Res medicatissima.

MEDĬCĀTIO, ōnis. f. [φαρμάκευσις] Columel. lib. 2. cap. 10. Potest tamen etiam citra istam medicationem cineri mista commode servari.

MEDĬCĀTUS, ūs. m. Idem. Ovid. 12. Epist. 165.
Quæque feros pepuli doctis medicatibus ignes.

MEDĬCĀBĬLIS, e. Adj. [ἀκεστός, ἰάσιμος] Cui medicina adhiberi potest. Ovid. 1. Met. 523.
Hei mihi, quod nullis amor est medicabilis herbis! Idem 5. Epist. 149.
— nulla medicabilis arte
Læsa pudicitia est.
Cura medicabilis nulla arte. Ovid. 1. de Pont. 3. 25.
Medicabilis, pro Medicinalis aliquando ponitur. Columel. lib. 7. cap. 10. Quippe ligni succus medicabilis, epotus intestini tumorem compescit. Et Prudent. Hymn. ante somn. 23.

MEDĬCĀBŬLUM, i. n. Quod medicinam affert. Apul. Princ. 3. Florid. Gratissima prorsus omnia natabula & ægris medicabula.

MEDĬCĀMEN, ĭnis. n. [ἄκεσμα] Idem quod Medicina. Plin. lib. 7. cap. 16. Inunctis medicamine oculis.
Fortia medicamina. Ovid. 2. de Arte Am. 489.
Triste medicamen. Ovid. 6. Met. 140.
— extemplo tristi medicamine tactæ
Defluxere comæ.
Vinolenta. Cic. in Pison. 13. Et quum isto ore fœtido teterrimam nobis popinam inhalasses, excusatione te uti valetudinis: quod diceres vinolentis te quibusdam medicaminibus solere curari. h. e. Vino medicato.
Medicamen, pro Succo purpuræ. Plin. lib. 9. cap. 38. Centenas atque quinquagenas medicaminis libras æquari, &c.

MEDĬCĀMENTUM, i. n. [φάρμακον, ἄκεσμα] Quo homines & cetera animalia curantur. Cic. 2. de Nat. Deor. 132. Medicamentorum salutarium plenissimæ terræ. Idem 3. Offic. 92. Si quis medicamentum cuipiam dederit ad aquam intercutem.
Medicamentum præsentaneum. Plin. lib. 28. cap. 13.
Medicamentum, Venenum etiam significat, ut Græce φάρμακον, auctor Nonius 4. 297. Ita Curt. 6. 10. 34.
Opitulantur medicamenta. Cels. lib. 5. in procem.
Vincitur medicamentum malo. Cels. lib. 5. cap. 28.
Medicamenta doloris. Cic. 2. de Finib. 22.
Medicamentum, pro Succo purpuræ. Plin. lib. 9. cap. 40.

MEDĬCĀMENTĀRIUS, a, um. Adj. [φαρμακευτικός] Quod ad medicamentum pertinet. Plin. lib. 7. cap. 56. Herbariam & medicamentariam, scilicet, Artem.

MEDĬCĀMENTĀRIUS, i. m. [φαρμακοτρίβης] Qui medicamenta conficit. Plin. lib. 19. cap. 6. Sectivi duo genera: herbaceum folio incisuris ejus evidentibus, quo utuntur medicamentarii. Et pro Venefico, Cod. Theodos. 3. Tit. 16. Homicidam aut medicamentarium maritum suum esse probare.

MEDĬCĀMENTŌSUS, a, um. [φαρμακώδης] aliud Adj. Quod medicamenti vim habet. Cato, cap. 15. Et primum scito de omnibus brassicis, nulla est hujusmodi medicamentosior. Et Vitruv. 8. 3. Aqua medicamentosa.

MEDITRĪNA, Medicamentorum dea, Festo. V. dict. seq.

MEDITRĪNĀLIA, orum. Sacra deæ Meditrinæ. Mos erat, ait Festus, Latinis populis, quo die quis primum gustaret mustum, dicere ominis gratia, Vetus novum vinum bibo; veteri novo morbo medeor. A quibus verbis etiam Meditrinæ deæ nomen captum; ejusque sacra Meditrinalia dicta sunt. Varr. de L. L. lib. 5. 3. Meditrinalia, dies dictus a medendo; quod, ut ait Flaccus, Flamen Martialis dicebat, hoc die solitum vinum novum & vetus libari, & degustari medicamenti causa; quod facere solent etiam nunc multi, quum dicant, Novum vetus vinum bibo, novo veteri morbo medeor.

MEDIAST, V. MEDIUSFIDIUS.

MĒDIA, æ. f. [Μηδία] Regio in Asia; a Medo, Medeæ & Ægei Atheniensium regis filio sic nominata, ut Stephanus refert, a quo Medi populi dicti sunt. Hos tamen Josephus Antiquitatum lib. 1. cap. 11. scribit a Madeo Japheth filio dictos fuisse. Hæc regio, ut Ptolemæus ait, a Septen-

Septentrione Hircano mari terminatur, ab Occasu majori Armenia & Assyria, a Meridie Perside, ab Oriente Hyrcania ac Parthia, quæ montibus excluditur. Sunt qui Mediam in duas Partes dividant, quarum alteram Majorem vocavere, alteram Atropatiam.

MĒDUS, a, um. [Μῆδος] Adj. & Subst. gentile. Qui est ex Media.
Horribilis Medus. Hor. 1. Carm. 29. 4.
Braccati Medi. Pers. 3. Sat. 53.
Decori pharetra. Hor. 2. Carm. 16. 6.
Medi, pro Parthis dicti. Hor. 1. Carm. 2. extr.

Neu sinas Medos equitare inultos
Te duce, Cæsar. Et 3. Carm. 3. 44.
Roma ferox dare jura Medis. Illud Atticorum imitatione. Flacc.

Sicut enim Attici Persas solent appellare Medos, quod a Media ad Persas imperium translatum sit; sic quum Orientis & Persarum opes in Parthorum tandem concesserint ditionem, Parthos appellavit Medos. Turnebus.

MĒDĬCUS, a, um. [μηδικός] Adj. Idem. ut, Medicum imperium, Medica vestis. Nep. 4. 3. 2. Curt. &c.

MĒDĬCA, æ, f. [μηδική] Herba equorum pabulo quam optima. Servius scribit in 1. Georg. 215. medicam a Medis in Græciam translatam, quo tempore eam Xerxes invaserat. V. Plin. 18. 16. Columel. lib. 2. cap. 11. Pabulorum genera complura, &c. Et paulo post, Sed ex iis quæ placent, eximia est herba medica: quod quum seritur decem annis durat: quod per annum deinde recte quater, interdum etiam sexies demetitur; quod agrum stercorat; quod omne emaciatum armentum ex ea pinguescit; quod ægrotanti pecori remedium est; quod jugerum ejus toto anno tribus equis abunde sufficit. De eadem Cato de R. R. Et Varro 1. de Re rust. cap. 42. Virg. 1. Georg. 215.

—tunc te quoque, medica, putres
Accipiunt sulci, & milio venit annua cura. Imperitia vulgi *Meliga*, inquit Erythræus.

MEDICA, æ. f. [μηδικὴ μηλέα] Arbor Assyria. Plin. lib. 12. cap. 3. Malus Assyria, quam alii vocant Medicam, venenis medetur. Virg. 2. Georg. 126.

Media fert tristes succos, tardumque saporem, &c. Dicta est Medica a Media regione, ut dictum est, non a medendo. Dicimus enim Medus, Medius & Medicus, auctore Stephano.

MEDIALEM appellabant hostiam atram, quam Meridie immolabant. Fest. [An Medidialem? V. MEDIDIES.

MEDIANUS, MEDIASTINUS, V. MEDIUS.

MEDIBILIS, V. MEDEOR.

MEDICA, Herba. V. MEDIA.

MEDICA, obstetrix, MEDICABILIS, MEDICABULUM, MEDICAMEN, MEDICAMENTARIUS, MEDICAMENTOSUS, MEDICAMENTUM, MEDICATIO, MEDICATUS, MEDICINA, MEDICINALIS, MEDICO, MEDICOSUS, MEDICUS, V. MEDEOR.

MEDIDIES, ēi. non dicitur, sed Meridies. [μεσημβρία] Cic. in Orat. 157. Ipsum meridiem, cur non medidiem? credo quod erat insuavius. V. D littera.

MEDIDIALIS, V. MEDIALIS.

MEDIETAS, V. MEDIUS.

MĔDIMNUS, i. m. & MEDIMNUM, i. n. [μέδιμνος] Genus mensuræ aridorum Atticæ, sex modios capiens Romanos. *Mines* apud Gallos, auctore Budæo de Asse lib. 5. Lucil. Sat. lib. 15. apud Non. 3. 137.

Præterquam in pretio primus semisse, secundus
Nummo, tertius jam plures quam totus medimnus. Cic. 5. Verr.

112. In jugero Leontini agri medimnum fere tritici seritur, perpetua atque æquabili satione; ager efficit, cum octavo bene ut agatur: verum, ut omnes dii adjuvent, cum decimo: quod si quando accidit, tum fit ut tantum decumæ sit, quantum severis: hoc est, ut quot jugera sunt sata, totidem medimna decumæ debeantur. Hæc Cic. V. Suid. in voce, & Nepos 25. 2. 6. planissime. Et ex his Eisenschmid. de Pond. & Mens. 2. 3. Medimnûm, genit. pl. syncopat. pro Medimnorum apud Cic. in eadem oratione sæpius, ut continuo post verba allata. Pluribus millibus medimnûm venisse decumas agri Leontini &c.

MEDIOCRIS, MEDIOCRITAS, MEDIOCRITER, V. MEDIUS.

MĒDIŎLĀNIUM, sive MĒDIŎLĀNON, [Μεδιολάνιον] Ptolemæo, Britanniæ urbs: vulgo *Manchester*.
Item Mediolanium eidem, Germaniæ urbs. Hodie Monasterium, vulgo *Munster*.
Mediolanium aliud, Santonum urbs auctore eodem. Vulgo *Saintes*, ut scribit Strab. lib. 4. ad Oceanum vergens, inter Aquitanias maxima ex parte arenosa & agro tenui, ex milio alimoniam captans, reliquis fructibus sterilis.

MEDIOLĀNUM, [Μεδιολάνιον, Μεδιολάνον] Urbs est Cisalpinæ Galliæ: de qua Strab. lib. 5. Insubres hac nostra ætate sunt, qui Mediolanum metropolim habuere, ea quidem pridem vicus erat: omnes enim vicatim habitabant; hac vero tempestate eximiæ dignitatis trans Padum civitas est, quodam modo Alpibus finitima. V. Plin. lib. 3. cap. 17. Vulgo *Milano*, Germ. *Meiland*.
Mediolanum Insubres Galli ædificarunt, ex nomine relicti ab eis Mediolani, quod Ptolemæus inter Cenomanos ponit. Hactenus Volaterranus. Livius autem 5. 34. extr. Galli, inquit, Taurino saltu invias Alpes transcenderunt: fusisque acie Tuscis, haud procul Ticino flumine, quum, in quo consederant, agrum Insubrium appellari audissent, cognominem Insubribus pago Hæduorum: ibi omen sequentes loci, condidere urbem, Mediolanum appellarunt. Hactenus Livius. Ausonius in urbium catalogo,

Et Mediolani mira omnia, copia rerum,
Innumeræ cultæque domus; facunda virorum
Ingenia, &c.

MEDIOLANENSIS, e. Adj. [Μεδιολανήσιος] Qui ex Mediolano est, sive Mediolani habitat. Cic. in Pison. 62.

MEDIOLUM, [Μεδίολον] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Hispaniæ urbs. Vulgo *Medina celi*.

MEDIOMATRICES, [Μεδιομάτρικες] Populi sunt inter Belgas Leucis & Eburonibus vicini, Metenses scilicet, & his vicini Lotharingiæ populi. Plin & Strab. Mediomatricos vocant. Vulgo *Metz en Lorraine*.

MĒDION, [μήδιον] Herba est Mediæ peculiaris, (unde & nomen accepit) in locis umbrosis petrosisque nascens. Romani Trifolium odoratum vocant. V. Dioscor. lib. 4. cap. 20. Plin. 27. 12.

MEDIOXUMUS, MEDIOXUMUS, V. Mediocris in MEDIUS.

MEDIPONTUS, i. m. Instrumentum funarium, apud Catonem de R. R. cap. 3. Funes loreos privos, vectes senos, fibulas duodenas, medipontos privos loreos, trochleas Græcanicas binas. Idem cap. 12. Medipontus autem dictus est, quod Medi, id est Xerxis pontem, quam σχεδίαν Herodotus appellat, imitabantur. Funium enim ponte Xerxes Hellespontum conjunxerat. Cujus tamen usus esset in torculari non facile dixerim, nisi si ad traducendum forte haberetur, aut potius crassissimi funes essent ad vehementissime premendum. Ex Turnebo. 8. 6. Al. Melipontos legunt, quod eodem redit, litteræ unius permutatione, auctore eodem, astipulante quoque Meursio. V. D. litt. & paulo infra in MEDITUR.

MEDITERRANEUS, MEDITULLIUM. V. MEDIUS.

MĔDĬTOR, [μελετάω, φροντίζω, σκέπτομαι] āri. quasi Medio animo versari: proprie enim est Cogitare, & ut ait Servius in 1. Æn. 678. Mente pertractare. Ter. Phorm. 2. 1. 12.

Quamobrem omnes, quum secundæ res sunt maxime, tum maxime
Meditari secum oportet, quo pacto advorsam ærumnam ferant.

Cic. 2. Off. 144. Ut si quis quum causam sit acturus, in itinere aut in ambulatione secum ipse meditetur, aut si quid aliud attentius cogitet, non reprehendatur.
Meditari male nugis. Plaut. Pseud. 4. 7. 107. Al. Nugas.
Accusationem meditari. Cic. pro Muren. 43.
Amorem. Virg. 4. Æn. 171.

Nec jam furtivum Dido meditatur amorem. Hor. 3. Carm. 6. 23.
—& incestos amores
De tenero meditatur ungui.

Arma. Propert. lib. 3. 3. 1.
Exsilium. Cic. 14. Att.
Forum, Subsellia, Rostra, Curiam meditari. Cic. 1. de Orat. 32.
Fugam. Columel. lib. 10. cap. 8.
Insidias aut dolum alicui. Virg. 5. Ecl. 60.
Pœnam in fratrem. Cic. 4. Tusc. 77.
Meditari ad. Cic. 2. Fam. 3. Aut ne ad id meditere, imparatum te offendam. Et Plaut. Stich. 2. 1. 34. Ad cursurem meditabor me.
Meditari adversus aliquem causam suam. Cic. 5. Att. 11.
Meditari in prælia. Virg. 10. Æn. 454. V. Nic. Heins. ad Sil. 5. 315.
Meditari de. Cic. 1. Fam. 8. Hæc ego ad te ob eam causam maxime scribo, ut jam de tua quoque ratione meditere. Et 1. Verr. 12.
Meditari quomodo. Cic. 9. Att. 17. pr. Ex ejus nuntio Mutiique litteris meditabor, quomodo cum illo loquar.
Meditari cum Infinit. Cic. 2. Philip. 116. Non multos annos regnare est meditatus.
Meditari, est Attento animo se exercere. Virg. 6. Ecl. 8.

Agrestem tenui meditabor arundine musam. i. e. Carmen rusticum scribam, inquit Servius. Cic. 1. de Orat. 260. Demosthenes perfecit meditando, ut nemo planius loqueretur eo. Idem ibid. 147. Quæ in foro agenda sunt, exercitatione quasi ludicra, prædiscere & meditari. Et de Clar. Orat. 302. Nullum patior esse diem, quin aut in foro dicam, aut mediter extra forum.

Causam suam meditari. Ter. Adelph. 2. 1. 41.

Nunc vide utrum vis, argentum accipere, an causam meditari tuam. i. e. Exercere te, ad tutandum & defendendum jus tuum in hac causa liberali, quam in te volo intendere. Causam meditari. Cic. 4. Att. 11. Et 8. 12.

Dicitur Meditor a Græco. Quod Græci μελετᾶν dicunt, per antistœchon Meditor dixerunt Latini. Servius, ad Virg. 1. Ecl. 2. Meditaris, Cantas, quasi Melitaris, d pro l posita. Sic *Solium* vel *Sella*, quasi *Sedda* dicitur a *Sedendo*. [Immo quasi Sedula, vel Sedicula.] Adde Gataker adv. Pfochen. in diatrib. de stilo Novi Testam. cap. 1.

MEDĬTANS, antis. Partic. [μελετῶν] ut, Ictum obliquum meditans. Hor. 3. Carm. 22. 7.
Longam, & continuam absentiam paulatim meditans. Tacit. 3. Ann. 31. pr.

MEDITĀTUS, a, um. Partic. [μελετήσας] Ter. Andr. 2. 4. 3.

Venit meditatus alicunde ex solo loco. Plin. in Paneg. cap. 3. Igitur quod temperamentum omnes in illo subito pietatis calore servamus, hoc singuli quoque meditati teneamus, &c. Meditati, i. e. Præparata oratione.

Paratus & meditatus. Cic. pro Quint. 39. In Siciliam paratus ad prædam, meditatusque venire cupiebat.
Meditatus, [μεμελετημένος] in passiva significatione reperitur. Ter. Phorm. 2. 1. 18.

Meditata mihi sunt omnia mea incommoda, herus si redierit. Cic. 1. Off. 27. Leviora enim sunt ea quæ repentino aliquo motu accidunt, quam ea quæ meditata & præparata inferuntur. Et 1. Catil. 26. Ad hujus vitæ studium meditati illi sunt, qui feruntur, labores tui. Et de Arusp. Resp. 55. Verum tamen nocturnis vigiliis illud conceptum ac meditatum est. Et ibid. 3. Nihil feci non diu consideratum & multo ante meditatum. Et 2. Philip. 85. Attuleras domo meditatum & cogitatum scelus. Et 1. de Orat. 257. Accuratæ & meditatæ commentationes. Meditata oratio. Tacit. 14. Ann. 55. 1. Consilium 4. 57. 1.

Verba meditata componere. Ovid. 9. Met. 520.

MEDITĀBUNDUS, a, um. Adj. Idem quod Meditans. Justin. 38. 3. 7. Romanum meditabundus bellum.

MEDITATE, Adv. [μεμελετημένως] Plaut. Bacch. 3. 6. 16.

Edepol, næ tu illorum mores perquam meditate tenes. Quasi dicat, Probe calles illorum mores, tu illos ad unguem nosti, ex longa meditatione & usu sive experientia.

MEDITĀTIO, ōnis. f. [μελέτη, μελέτημα] Cic. 2. Tusc. 41. Tantum exercitatio, meditatio, consuetudo valet.
Commentatio & meditatio. Cic. 2. de Orat. 118. Quos quidem locos multa commentatione atque meditatione paratos atque expeditos habere debetis.
Meditatio atque exercitatio. Cic. 2. de Divin. 96. Multi etiam naturæ vitium meditatione atque exercitatione sustulerunt; ut Demosthenem scribit Phalereus, quum, &c.
Cura & meditatio. Cic. 9. Philip. 2. Servius in ipsa cura & meditatione obeundi sui muneris obiit.

Digitized by Google

Campestris meditatio. Plin. Paneg. cap. 13. i. e. Armorum & disciplinæ equestris. V. CAMPUS.
Dicendi meditatio. Quintil. 2. 10.
Stulta est meditatio futuri mali. Cic. 3. Tusc. 32.
Versari in meditatione. Cic pro Cluent. 82. Anni sunt octo, quum ista causa in ista meditatione versatur.

MEDITĀTUS, ûs. m. Idem. Theodulf. e. Carm. 187.

MEDITATOR, ōris. m. Prudent. Vincent. 266. Alii legunt Meditatus.

MEDITĀMEN, inis. n. Idem quod Meditatio. Prudent. Psych. 234.

MEDITAMENTUM, i. n. [φρόντισμα] Idem. Tacit. 15. Ann. 35. Nomina summæ curæ, & meditamenta. Idem 4. Hist. 26. 4. Et ceteris belli meditamentis militem firmabant.

MEDITĀTĪVUS, a, um. Adj. [μελετητικὸς] dictio ficta a Grammaticis, qui Meditativum verbum appellant, quod sensum quendam meditandi videatur habere. V. Priscian. & Vallem 5. 24.

MEDITRINA, MEDITRINALIA, V. MEDEOR.

MEDIUS, [Μήδιος] fuit quidam ex Alexandri adulatoribus, ac velut hexarchus, & sophistes coryphæus in optimum quemque. Hic alios hortabatur, calumnias in quemvis audacter conflarent. Nam etiamsi, inquit, vulnus persanarit, in quem morsum infixeris, nihilominus cicatricosus conspicietur locus. Ceterum, ne lingua nostra sit gladius acutus, dum sale multo hunc illumque defricamus, meminerimus. Auctor Cæl. lib. 15. cap. 25.

MĔDIUS, a, um. Adj. [μέσος, μέσατος, μεσαίτατος, μεσήχυος] Quod mensuratum æqualiter distat ab extremis. Hor. 1. Epist. 18. 9.

Virtus est medium vitiorum, utrimque reductum. & Liv. 4. 43. extr. Remittendo de summa quisque juris, mediis copularent concordiam. A Græco deduci putat Perottus, quod est μέσον. Alii a Modus. V. Priscian.

Medium inter. Cic. 8. Philip. 1. Quum inter bellum & pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse.
Medium dicitur etiam Quicquid inter duo extrema est, etiamsi non æqualiter distet, ut
Æstus medius. Virg. 1. Georg. 297.

At rubicunda Ceres medio succiditur æstu. i. e. Per diem quando æstus est. Servius.

Ætas mulieris. Plaut Aulul 2. 1. 40.

Post mediam ætatem qui mediam ducit uxorem domum. i. e. Mediæ ætatis uxorem. Al. Media. conf. Phædr. 2. 2. 3. ubi V. Interpp. & Gronov ad Plaut.

Annus. Plin. in Paneg. cap. 59. Multum in commutandis moribus hominum medius annus valet, in Principum plus. Videtur dictum pro Media ætate.
Cædes per medias rapit ira. Hor. 3. Carm. 2. 12.
Cursum medium quendam tenere. Cic. in Vatin. 16.
Dicta &c. non magna, non minima, sed media. Capitol. in fine vitæ Gordianor. H. Sc. Exstant cap 20. extr. Gord. Jun.
Dies. Columel lib. 7. cap. 3. Sic apud Liv. 27. 49. Medium diei.
Dies medius, Meridies. Virg. 3. Georg. 303.
In medios dormire dies. Hor. 1. Epist. 2. 30.
Digitus Plin. lib. 11. cap. 43.
In foro medio, vel per medium forum. Cic. pro Domo 49. Quum tu florens ac potens per medium forum popularia volitares. Idem 2. Q. frat. 2. Dixi pro Bestia de ambitu apud Prætorem Cn. Domitium in foro medio.
Frigoribus mediis. Virg 10. Ecl. 65.
Locus mundi. Cic. 1. Tusc 40. Ut illæ superiores in medium locum mundi gravitate ferantur, & pondere.
In medio mundo terra sita est. Cic. 1. Tusc. 40.
Nox. ut, In media nimborum nocte. Virg. 1. Georg. 328. Cæs. 5. Bell. Gall. 8.
Pars. ut, Plus media parte. Ovid. 3. Met. 43.
Sermonem medium abrumpere. Virg 4. Æn. 388.
Sonus medius. Plin. lib. 10. cap. 29. Modulatus editur sonus. Et paulo post, Summus, medius, imus.
Tempus, Inter negotia vacuum. Plin. 3. Epist 5.
Medio tempore, pro Interea. Sueton. in Cæs. cap. 76.
Pacis & belli medius, Bello, pacique aptus, V. Medius cum Genitivo.
Mediam locavit. Virg. 1. Æn. 702. h. e. In medio.
Medium arripere; h. e. Per medium corpus. Ter. Adelph. 3 2. 18.

Sublimem medium arriperem, & capite primum in terram statuerem.

Mediam mulierem complectitur. Ter. Andr. 1. 1. 106.
Medium responsum, Dubium. Liv. 39. 39.
Medius & ambiguus sermo. Plin. lib 9. Epist. 13.
In media potione exclamavit mulier. Cic. pro Cluent. 30.
In voce media resistit. Virg 4. Æn. 76.
Artes mediæ, quæ neque laudari per se, neque vituperari possunt, sed utiles, aut secus secundum mores utentium fiunt. Quintil. 2. 20. pr.
Media & Communia vocabula dicuntur, Quæ & in bonam & in malam partem accipi possunt. Qualia sunt Tempestas, Valetudo, Facinus, Dolus, Gratia, Industria, Periculum, Venenum, Contagium. Et apud veteres Honor; quo significabatur Injuria. V. Gell. lib. 12. cap. 9.
Medius, cum Genitivo. Sil. lib 14. 481.

Transigitur valida medius dum se allevat alvi
Cuspide. i. e. Transfoditur per mediam alvum. Idem 1. 307.
Concidit exacti medius per viscera teli. Hor. 2. Carm. 19. 28.
— sed idem
Pacis eras, mediusque belli.

Medius, Importunus, incongruus, qui interrumpit & impedit. Virg. 1. Æn. 686.

Ne qua scire dolos, mediusve occurrere possit.

Interjectus ac medius, vel Interjectus medius. Cic. 1. Acad. 36. Iis ipsis alia interjecta & media numerabat. Idem de Opt gen. Orat 2. Alios eis interjectos & tanquam medios putet. Et 10. Philip. 10. Qui duorum fratrum ætatibus medius interjectus, vitiis cum utroque certabat.
Medius, Manifestus. Virg 2. Æn 377.

— sensit medios delapsus in hostes. Servius, Manifestos. ut Idem Virg 2. Æn. 533.
— quanquam in media jam morte tenetur.

Medius pro Mediocris. Paterc. 2. 29. 3. Innocentia eximius, sanctitate præcipuus, eloquentia medius. Tacit. 2. Hist. 49. 4. Ipsi medium ingenium, magis extra vitia quam cum virtutibus.
Bella media. i. e. Mediocria. Liv. 5. 37. V. infra.
Ingenium, Temperatum. Liv. 1. 32. Medium erat in Anco ingenium, & Numæ & Romuli memor.
Medii item dicuntur Arbitri seu sequestri, mediatores. Quintil. 12. 8. Sequester ille & media litium manus & quidam interpres.
Medii item, Qui neutrius partis. Suet. Cæs. 75. pr. Ipse medios & neutrius partis, &c. Cic. 10. Att. 8. Medios esse jam non licebit. Et 10. 10. Qui se medium esse vult, in patria manet. Paterc. 1. 9. 2. Et 2. 21. 2.
Amicus, Qui duorum hostium amicus, eorum contentionibus & odiis se non miscet. Liv. 35. 48.
Medium, pro Legitimo. Serv. ad Virg. 1. Georg 230.

— ad medias sementem extende pruinas.

Medium dicitur pro Mari, etiamsi non longe foret a litore. Virg. 3. Æn. 270. Jam medio apparet fluctu nemorosa Zacynthos.
Afferre in medium. Cic. 1. Off. 22. Et communes utilitates in medium afferre mutatione officiorum. i. e. In communem usum.
Consulere in medium, pro In commune. Virg. 11. Æn. 335.
Discedere e medio, pro Secedere & occultari. Suet. in Cæsare, in principio. Budæus.
Excedere e medio, pro Mori. Ter. Hec. 4. 3. 14.
Pellere e medio. Cic. 3. Off. 37. Hoc quidem deliberantium genus pellatur e medio.
Ponere in medio, idem quod Afferre in medium. Cic. 1. de Nat. Deor. 13. Ponam in medio sententias Philosophorum.
Posita in medio dicuntur ea, quæ Proposita sunt singulis, qui ambirent. Ter. Prol. Phorm. 17.

Is sibi responsum hoc habeat, in medio omnibus
Palmam esse positam, qui artem tractant musicam.

Aliter Cic. Cic. 1. de Orat. 12. Ceterarum artium studia fere reconditis atque abditis e fontibus hauriuntur: dicendi autem omnis ratio in medio posita, communi quodam in usu, atque in hominum more & sermone versatur. [An In omnium ore &c?
Proferre aliquid in medium. Cic. 2. Verr. 29. Idem 15. Fam. 2. Sed tamen ante illud tempus, eam rem nunquam in medium propter periculi metum protulisse. Idem 2. de Orat. 102. Ut quicquid de re sua cogitarit, in medium proferat. Et pro Cluent. 72. Quæstus forensis in medium proferebatur.
Quærere in medium. Virg. 1. Georg. 126. i. e. In commune. Servius.
Recede de medio, per alium transigam. Cic. pro Rosc. Amer. 112.
Relinquere in medio. Cic. pro Cœl. 48. Mulierem nullam nominabo; tantum in medio relinquam, si qua, &c. i. e. Controversum relinquam, nihil statuam vel constituam. Budæus. Sallust. Catil. cap. 19. Cic. 1. Acad. 30. & Paterc. 2. 48. 4.
In medio esse, vel situm esse. Cic. 4. Verr. 104. Tabulæ sunt in medio, quæ se corruptas atque interlitas esse clamant. Idem 5. Tusc. 94. Faciles, communes, in medio sitas esse dicunt. de Obscœnis voluptatibus loquens. conf. Ponere in medio.
In medio sit. Suet. Vitell. 2. Sed quod discrepat, in medio sit; i. e. Sit pro incomperto. Budæus. [Subaudi Relictum. V. paulo ante.
Sumere de medio. Cic. pro Domo 138. Non sunt quæsita ex occulto aliquo genere litterarum, sed sumpta de medio, ex rebus palam per magistratus actis.
Tollere de medio, pro Occidere. Cic. pro Rosc. Amer. 20. Perfacile hunc hominem incautum & rusticum, & Romæ ignotum de medio tolli posse.
Venire in medium, & Procedere in medium. Cic. 4. Verr. 175. Et 1. de Invent. 46. Item 1. de Finib. 13. Prima veniat in medium Epicuri ratio. Adde 2. de Fin. 76. Et 15. Fam. 2.
Vocare in medium. Cic. pro Cluent. 77. Homines totius ignari negotii, qui Oppianicum nunquam vidissent, virum optimum & hominem prudentissimum pecunia oppressum arbitrarentur, incensi suspicione, rem in medium vocare cœperunt, & causam illam totam deposcere.
Medio campi, Medio montium, Medio diei, & similes locutiones. Tacit. 1. Ann 64. Idem 13 Ann. 38. Medio temporis contradicere licere. pro quo Antiquiores, Medio campo, Tempore &c.

MEDIE, Adv. frequenter utitur Firmic. lib 2. cap 28. Item Apul. de Hab. doctr. Plat. p. 22. Quasi medie morati. Eutrop. de Claud. 7. 8. Hic medie imperavit, &c. i. e. Nec optime, neque pessime. Vox est sequioris ævi.

MEDIĀLIS, e. Adj. Solinus, cap. 51. Lignum omne atque mediale, eodem ferme & facie & nitore, quæ est in lapide gagate. h. e. Omnes hebeni partes, tam exteræ quam mediæ seu medullaceæ, similes sunt gagati lapidi. Idem cap. 33. De alia hujus vocis significatione V. supra suo loco.

MEDIĔTAS, ätis. f. [μεσότης, μέση] Cic. de Univers. 20. Ut in singulis essent bina media; vix enim audeo dicere medietates; quas Græci μεσότητας appellant; sed quasi ita dixerim, intelligatur, erit enim planius. Paulus in L. Antiqui. D. Si pars hæreditatis pet. Prudentissimi juris auctores medietatem quandam secuti sunt, ut quod fieri non raro admodum posset, intuerentur. Lactantius quoque de Opific. Dei, cap. 10. Sub ipsa medietate narium, lacuna quædam levis, quasi vallis. Vox est frequens Macrobio; ut in Somn. Scip. lib 1. cap. 6. Habet enim medietatem, & est medietas. Paulo post, Quum vero medietas ipsa geminatur, &c. Ibidem. Quaternarius vero duas medietates primus omnium nactus est. Sic alibi frequenter. V. Cellar. Antibarb. p. 222.

MEDIO, āre. Medium facere, dividere. Apic. 3. 9.

MEDIANS, antis. Partic. Pallad. 4. 10. V. Cur. Post. Cellar. p. 179.

MEDIŎCRIS, e. Adj. [μέτριος, μέσος] quasi Medium tenens.
Actor mediocris causarum. Hor. de Arte Poet. 370.
Ars. Cic. 1. de Orat. 6. Permultos excellentes in quoque genere videbis, non mediocrium artium, sed pæne maximarum.
Cura non mediocris. Hor. 2. Serm. 4. 94.
Industria. Nepos 25. 13. 4. Non mediocris est industriæ.
Infortunium. Plaut. Curc. 4. 3. 5.
Ingenium. Cic. 2. de Orat. 119. Hæc sunt omnia ingenii vel mediocris, exercitationis autem vel maximæ.
Initium. Suet. de Clar. Grammat. cap. 2.
Iracundia mediocri iratus. Plaut. Curc. 4. 3. 1.

Malum.

Malum. Cic. 3. Tusc. 22. Omne malum etiam mediocre, magnum est.
Orator. Cic. de Clar. Orat. 137. L. Cotta in mediocrium oratorum numero, dicendi non ita multum laude processit. Ibid. 100. Fannius in mediocribus oratoribus habitus est.
Pœnæ. Plaut. Bacch. 3. 3. 21.
Prudentia. Cic. 2. de Orat. 119. Hoc tamen prudentiæ est pæne mediocris.
Spatium. Plin. lib. 7. cap. 38.
Sponsalium mediocrium cœna, opposita Solenni cæremoniarum apparatui. apud Plin. lib. 9. cap. 35.
Status. Cic. 1. Q. frat. 1. Quod si in mediocri statu sermonis ac prædicationis nostræ res essent, nihil abs te eximium, præter aliorum consuetudinem, postularetur.
Telum non mediocre ad res gerendas. Cic. de Amicit. 61. Nec vero negligenda est fama: nec mediocre telum ad res gerendas existimare oportet benevolentiam civium.
Vnia. Hor. 2. Serm. 4. 130.

MEDIOCRITER, Adv. [μετρίως] Medio quodam modo: h. e. Prudenter & moderate. Cic. 2. de Finib. 6. Quid Theophrastus, mediocriterne delectat, quum tractat locos ab Aristotele ante tractatos?
Mediocriter doctus. Plin. 1. Epist. 10.
Etiam mediocriter a me tibi commendatus. Cic. 13. Fam. 29.
Non mediocriter ferre. Cic. 5. Verr. 95. Quod mehercule, Judices, mihi non mediocriter ferendum videtur. Idem pro Quint. Tamen esset non mediocriter conquerendum.
Haud mediocriter. Plaut. Merc. 2. 1. 13. Cic. pro Quint. 13.
Mediocriter facere. Ter. Andr. 1. 1. 32.
Mediocriter vestita veste lugubri. Ter. Heaut. 2. 3. 45.

MEDIOCRITAS, ätis. f. [μετριότης] Medium dicitur, ut ait Nonius 1. 182. Cic. 4. Acad. 135. Mediocritates illi probabant, & in omni permotione naturalem volebant esse quendam modum. Columel. lib. 3. cap. 5. pr. Mediocritas in electione loci maxime probatur, quoniam in confinio boni malique posita est. Cic. 1. Off. 89. Nunquam enim iratus qui accedit ad pœnam, mediocritatem illam tenebit, quæ est inter nimium & parum, quæ placet Peripateticis. Et de Clar. Orat. 149. Omnis virtus est, ut vetus Academia dixit, mediocritas.
Mediocritas ingenii. Cic. 2. Philip. 2. Non video nec in vita, nec in gratia, nec in rebus gestis, nec in hac mea mediocritate ingenii, quid despicere possit Antonius.
Vultus mediocritas. Auct. ad Heren. 3. 26. Vultus neque hilaris neque tristis.
Aurea mediocritas, Subaudi, Fortunæ. Hor. 2. Carm. 10. 5.
　　Auream quisquis mediocritatem
　　Diligit, &c.
Mediocritas præceptoris, pro Ipso præceptore mediocriter docto. Quintil. lib. 2. cap. 3. pr.

MEDIOCRICULUS, Idem quod Mediocris, ex Catone apud Festum.

MEDIOXIMUS, vel MEDIOXUMUS, a, um. Adj. [[illegible]] Idem quod Mediocris, sive medius. Unde Medioxumi dii vocantur, Potestatis mediæ. Serv. in 8. Æn. 275. dicit Herculem communem deum utriusque naturæ, medium & inter mortalitatem & inter divinitatem. Sunt enim numina, inquit, aliqua tantum cælestia, aliqua tantum terrestria, aliqua media, quos deos medioxumos Apuleius vocat. V. Apul. de Hab. doctr. Plat. p. 8. Elmenh. Plaut. Cistel. 2. 1. 36.
　　At ita me di deæque, superi, inferi, & medioxumi, &c.
Medioxuma uxor. Plaut. Cistel. 2. 3. 67. Antiquum.

MEDIOXIME, Adv. Medio modo. Varr. Modio, Quid aliud est quod Delphica canit columna litteris suis, ἄγαν μηδέν, quam nos facere adit mortalem modum medioxime, ut quondam patres nostri loquebantur. Ex Nonio 2. 556.

MEDIATANUS, Adv. Mart. Capell. 6. p. 220.

MEDIANUS, a, um. Adj. [μέσος] Quod in medio est. Unde Medianas columnas Vitruvius dixit, ut ab Angularibus quæ crassiores sunt, distingueret. V. Vitruv. lib. 3. cap. 1. & cap. 2. & ult.
Medianum cœnaculi. Ulpian. in l. Si vero. §. interdum. D. de iis qui dejecer. vel effud.
Medianus digitus. Veget. Mulom. 2. 40.

MEDIASTINUS, i. m. [μεσαύλιος] Qui in medio lavantium stat in balneis, inquit Priscianus. Nonius, 2. 571. Mediastinos non Balnearum, sed ministros & curatores ædium legimus. Hæc Non. Sed & vilissima quæque mancipia, in agro maxime, mediastinos eos accipere debemus, qui abjectissima quæque inter servos officia obeunt; cujusmodi sunt hodie in principum domibus, cognomine Lignarii, Bacularii; quorum una illa functio est, ut omnibus pareant, nec ullius imperium detrectent, in medio semper & propatulo ad nutus omnes excubent. Cic. 2. in Catil. 5. Itaque ego illum exercitum, &c. magnopere contemno, collectum ex senibus desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis mediastinis, ex decoctoribus, &c. Alia exemplaria habent Mediaculis, alia Mendiculis, emendatiores hanc vocem omittunt. Columel. lib. 1. cap. 9. Mediastinus, qualiscunque status potest esse, dummodo perpetiendo labori sit idoneus. Ex Hermolao. Ulpian. in L. 1. § Ceterum. D. Nautæ, caupones, stabularii, Qui mediastini opera fungitur, non continetur, ut purpurarii, atriarii, & focarii, & his similes. Cæl. lib. 25. cap. 20. legit Mediastina opera, ut sit adjectivum. V. plura ibid. & Pignor. de Servis, & Torrent. ad Hor. 1. Epist. 14. 14.
　　Tu mediastinus tacita prece rura petebas:
　　Nunc orbem, & ludos, & balnea villicus optas.
[Nonius Mediastrinus scribit. Gloss. Lat. Gr. Mediestrinus. [illegible], qui in Gr. Lat. Perfusor. Hanc enim operam in balneis præstabant mediastini. de Ruris mediastinis V. Beroald. Annot. in Colum.
Mediastinum appellant medici juniores, Membranam duplicem in ventre hominis medio, quæ veluti medius quidam paries, dividit thoracem totum in duos veluti ventriculos.

MEDICURRIUS, i. a. Medius currens. Arnob. 3. p. 118. conf. & Isidor. 8. 11.

MEDILUNIUS, a, um. Adj. Mart. Capell. 7 p. 241. Luna primo cornicolata, deinde medilunis.

MEDITERRANEUS, a, um Adj. [μεσόγαιος, μεσόγειος] Quod est a mari remotum, quasi in media terra. Quintil. lib. 5. cap. 10. Montanus an planus, maritimus an mediterraneus.
Mediterranei agri. Suet. in Tib. cap. 12. Mediterraneis agris abditus, vitansque prætemavigantium officia.
Oppidum. Plin. 6. 23.
Homines maxime mediterranei. Cic. 7. Verr. 70.
Substantive, Populi a mari remotiores. Cic. 1. de Nat. Deor. 89. Mediterranei mare esse non credunt. Et 5. Verr. 85. Ab hac etiam hæc frumentaria lucra, tanquam a mediterraneis, exigebantur.

MEDITERRANEUM, i. n. Cui opponitur Ora, seu Litus. Plin. lib. 3. cap. 1. Celeberrima inter Bætim fluvium & Oceani oram in mediterraneo Segeda. h. e. In medio regionis, proculque ab ora litorali. Rursus eod. cap. paulo post. Et 5. 27.

MEDITERREUS, a, um. Adj. Festus, Mediterreum melius quam Mediterraneum Sisenna dici putat.

MEDITULLIUM, i. n. [μεσόγαιον] non Medium terræ dicitur, inquit Festus; sed Procul a mari, quasi Meditellium, ab eo quod est Tellus. At Cic. in Topicis 36. dicit Tullium in hoc verbo extensionem esse vocabuli, nihil significantem. Utitur hac voce aliquoties Apul. in Asino Aureo. pro Medietate scilicet. V. Indic. Elmenh.

MEDIUSFIDIUS, [μὰ τὸν Διὸς υἱὸν] (inquit Festus) compositum videtur, & significare Jovis filium, id est Herculem; quod Jovem Græci Δία, & nos Jovem; ac Fidium, pro filio; quod sæpe antea pro L littera, D utebantur. Quidam existimant jusjurandum esse per divi fidem; quidam per diurni temporis, id est diei fidem. Hæc Festus. Alii sic, Me dius fidius. h. e. Per deum Fidium. Nam Fidius deus est, qui fidei præest. Plaut. Asin. 1. 1. 8.
　　Per dium Fidium quæris: jurato mihi
　　Video necesse esse eloqui, quicquid roges.
Cic. 8. Att. 24. Et pro Sul. 83.
Ita dicitur, pro Ita me amet deus Fidius. H. St. vel Juvet. V. MECASTOR.
Medi edi, pro Mediusfidius. Titin. An quis pol edepol fabulare medi edi. Verba sunt adolescentis qui in feminam degeneraverat, proindeque hoc jusjurandum non audebat eloqui, quum religio esset mulieribus illud proferre. Et quum vulgus hæc verba imminueret & depravaret, pro medius, medi dicens, facit quoque eum dicere pro medi edi. Annotavit Turnebus. V. & Serv. 8. Æn. 275.

MEDIXTUTICUS, [[illegible]] Liv. 26. 6. Medixtuticus (qui summus magistratus apud Campanos erat) eo anno Seppius Lesius erat. Sic 24. 19. Videtur divisa scribendum Medix tuticus. V. MEDDIX supra.

MEDON, ontis. [Μέδων] Nothus fuit Oilei, ex matre Rhena, teste Homero lib. 2. Iliados. 727.
Medon, Unus procorum Penelopes. Ovid. 1. Epist. 91.
Medon, Unus ex nautis, qui a Baccho in delphines mutati fuerunt. Ovid 3. Met. 671.
Item filius Codri, primus Archon Atheniensium. Paterc. 1. 2. 4. Hinc

MEDONTIDÆ, [Μεδοντίδαι] Posteri Medontis. Paterc. 1. 2. 4.

MEDOACUS Portus, [Μεδόακος λιμήν] Plin. lib. 3. cap. 5. Inde Meduacus, Venetorum fluvius, qui nunc vulgo Brenta dicitur. Nam ostia Padi Plin. lib. 3. cap. 16. describens, ait, Proximum portum facit Brondulum, sicut Edronem Meduaci duo & Fossa Clodia. Strab. lib. 5. scribit Meduacum vocari & portum & fluvium. Ibid. supra Venetos Carnorum & Meduacorum fuisse gentem tradit.

MEDUANA, Fluvii nomen in Gallia, quam Belgicam vocant. Lucan. 1. 437. ut refert Turnebus,
　　— nec ultra
　　Instabiles Turones circumsita castra coërcent.
　　In ripis, Meduana, tuis marcere perosus, &c.
Nomen hodie quoque retinet.

MEDULLA, æ. f. [μυελός, ἐντεριώνη] dicta quod in ossibus media sit. Plin. lib. 11. cap. 37. Et medulla ex eodem videtur esse in juventa rubens, & senecta albescens. Plaut. Stich. 2. 2. 16.
　　At ego perii, cui medullam lassitudo perbibit.
In visceribus medullisque condidit omne bonum Metrodorus. Cic. 5. Tusc. 27.
Albæ medullæ. Ovid. 14. Met. 208.
Liquefactæ medullæ cæca tabe. Ovid. 9. Met. 175.
Ardet mollibus ignis in medullis. Catul. de Acme, 43. 16.
Est mollis flamma medullas. Virg. 4. Æn. 66.
Fovet ignis medullas amor. Ovid. 4. Epist. 14.
Hærere medullis alicujus, Carissimum esse. Cic. 15. Fam. 16.
Hærere in populi Romani medullis ac visceribus. Cic. 1. Philip. 36.
Includere aliquid medullis. Cic. 15. Att. 4.
Insidet in medullis fervor. Cic. 4. Tusc. 24.
Intravit calor medullas. Virg. 8. Æn. 189.
Labitur totas furor in medullas. Senec. Hippol. 3.
Avidis medullis subdita flamma. Virg. 3. Georg. 271.
Mellis medulla, [μέλιτος μυελὸς] de re majorem in modum suavi dicebatur. Unde & Ennius apud M. Tullium de Claris Orat. 59. M. Cornelium Cethegum, Suadæ medullam appellat, ob singularem suaviloquentiam. Nam quod optimum est, id natura videtur intime recondidisse. Unde & illa passim obvia, In medullis, & Medullitus amare, non dissident a simulacro proverbiali. Erasmus.
Litium medullæ. Quintil. lib. 2 cap. 1. Et in mediis litium medullis versantur.
Medulla etiam dicitur pro Eximio, pro eo quod est præstantissimum, ut, Medulla lini, lanæ. apud Plin. Absinthii. Idem 27. 7. Medulla candoris. Idem 37. 5. [Sic & Suadæ medulla.

MEDULLITUS, Adv. [ἐκ μυελῶν] Ex intimo affectu, vel intime. Plaut. Most. 1. 3. 86.
　　Ut videas eam medullitus me amare.
Idem Truc. 2. 4. 85. V. Non. 2. 544. Usus est aliquoties Apuleius in Flor. & in Met.
Medullitus Adv. Marcell. lib. 30. p. 501. Francf. Invidia præter hæc antedictus medullitus urebatur. Vide & indicem ibi. H. St. Extant cap. 8. sub finem p. 467. Gronov. Fest. Medullitus, Ex intimis medullis. Gloss. Lat. Gr. Medullitus, [illegible]. scribendum [illegible].

MEDULLULA, æ. f. dimin. [μυελίδιον] Catull. Carm. 25. 2.
　　Vel anseris medullula, vel imula oricilla.

MEDULLARIS, e. Adj. Apul. 7. Milef. p. 193. Dolor medullaris mihi insidet.

MEDULLATUS, a, um. Partic. [[illegible]] apud Apul. de Hab. doctr. Plat. p. 21. & Vulg. Interp. Psalm. 65. 15.

Digitized by Google

MEDULLŌSUS, a, um. Cels. 8. 1. Humerus medius, teres, medullosus.
MEDULLIA, [Μεδούλλια] Stephano, Latii oppidum fuit, Albanorum opus, cujus meminit Plin. lib. 3. cap. 5.
MEDULLI, ōrum. Populi Alpini. V. Harduin. ad Plin. 3. 20. & Vitruv. 8. 3.
MEDULLĪNUS, a, um. Adj. Auson. Epist. 5. 28. V. Scalig. lect. 2. 12.
MEDULLINA, æ. f. Virgo Romana, ab ebrio patre in tenebris violata: ut stupri auctorem agnosceret, digito ejus annulum detraxit. Ubi ex pignore patrem esse comperit, eundem ad aram gladio confodit. Auctor Plutarch. in Parallelis.
Liviæ Medullinæ Claudio Cæsari desponsatæ meminit Suet. in vita cap. 26.
MĒDUS, i. m. [Μῆδος] Proprium fluvii nomen in Media, quod ex Strabone cognoscere licet lib. 15. ubi commemorat quos fluvios trajecerit Alexander Magnus, quum Persidem peragraret, ferroque vastaret. De hoc intelligendus locus est Hor. 2. Carm. 9. 21. ubi ait,
Medumque flumen gentibus additum, &c. non de Araxe, aut Tigri, aut Euphrate, ut alii arbitrantur. Neque vero est quod quisquam miretur Horatium ita locutum esse, Medum flumen, si Medus proprium fluvii nomen est. Nam sic reperies pluribus locis locutum, ut lib. 4. ode 5. & 2 ode 6. & in epist. ad Pison. Lambinus.
MEDUS, nomen gentile. V. MEDIA.
MEDUS, i. m. Potio; quasi Melus, quia ex melle fit. Isidor. 20. 3.
MĔDŪSA, æ. f. [Μέδουσα] Filia fuit Phorci ex Ceto conjuge, quæ una cum duabus sororibus Euryale, & Stenone, Gorgadas insulas in Oceano Æthiopico tenuisse feruntur. Ejus capilli in angues a Minerva immutati sunt: & qui illam aspiciebant, in lapides vertebantur. Quam Perseus peremit; ex cujus cruore natus est Pegasus. De hac Suidas, & alii Græci. Meminit & Ovid. 4. Met. 781.
Torva Medusa. Ovid. 2. de Arte Am. 309.
MEDUSÆUS, a, um Adj. [Μεδουσαῖος] ut,
Equus Medusæus. Ovid. 5. Fast. 8. i. e. Pegasus.
Os Medusæum. Ovid. 5. Met. 249.
MEDUSA, a quibusdam appellatur herba ea, quam Romani Veneriam, sive Lanceolam, Dioscorides λογχῖτιν appellavit. Habet hæc herba florem inverso pileolo similem, qui theatralis larvæ, & histrionicæ personæ formam refert; ex cujus medio, quasi ex aperto & hiante ore, se profert quædam quasi lingua candido colore. Ob quam causam & Medusam appellarunt, a Gorgonis abscissi capitis similitudine. V. M. Verg. in Dioscorid.
MEFANCĪTUM, i. n. Teli genus apud Fest. pro Mesancylum, si fides Turnebo Advers. 19. 32.

M E G

MĔGA, [μέγα] id est magnum, Promontorium Mauritaniæ Cæsariensis, inquit Ptolemæus.
MEGABOCCHUS, Juvenis quidam fuit socius filii Crassi, & ætate pari, qui sibi bello Parthico manus attulit; eum Plutarchus Μεγάβακχον appellat in Crassi vita. Meminit Cic. 2. Att. 7. quamvis alii de Pompeio dictum putent.
MĔGĂBYZI, [Μεγάβυζοι] sive MEGALOBYZI, [Μεγαλόβυζοι] dicebantur Ephesiæ Dianæ sacerdotes, quos eunuchos esse oportebat; unde & pro imbellibus ac mollibus poni consueverunt, quales sunt spadones. Quintil. lib. 5. cap. 12. Megabyzi dicuntur Appiano lib. 5. Bell. Civil. & Plinio. 35. 10. ita scribenti, Ephesi vero est Megabyzi sacerdotis Ephesiæ Dianæ sepulchrum. Nec enim hic ut proprium nomen accipiendum videtur, sed ut appellatio omnium sacerdotum Dianæ communis. Annotavit Turnebus. Duces quoque regis Persici Megabyzi appellantur, inquit Cœlius lib. 7. cap. 6. V. Hesych. Harduin. ad Plin. Burm. ad Quintil. Perizon. ad Ælian. 2. 2.
MĔGÆRA, æ. f. [Μέγαιρα] Una est e tribus Furiis. De qua Virg. 12. Æn. 846.
Dicuntur geminæ pestes, cognomine Diræ,
Quas & Tartaream Nox intempesta Megæram
Uno eodemque tulit partu.
Improba. Claud. 1. in Ruf. 74.
Torva. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 387.
MĔGALARTOS, [μεγάλαρτος] Ceres dicta & culta est. Cæl. lib. 9. cap. 16. Apud Bœotiæ Scolum præstantes fieri panes consuetos accepimus, unde & Cereris Megalarti & Megalomazi statua erecta colebatur. Consimiliter vero apud Messapios in Iapygia, ubi etiam fuisse res Artos dicitur, sed & festum nomine Megalartia, [Μεγαλάρτια] de panis magnitudine appellatione ducta. Hæc ille ex Athen. lib. 10. Deipnos.
MEGALENSIS. V. MEGALESIA.
MĔGĂLĒSIA, orum. n. [Μεγαλήσια] & Ludi Megalenses, in honorem Matris magnæ, seu Cybeles celebrati Romæ. Liv. 36. 36. M. Junius Brutus ædem Magnæ matris deûm in palatio dedicavit: & ludos ob eam dedicationem factos, Megalesia appellavit. Cic. de Arusp. Resp. 24. Nam quid ego de illis ludis loquar? quos in palatio nostri majores ante templum, in ipso Matris magnæ conspectu Megalensibus fieri celebrarique voluerunt? V. Græv. in loc. Quintil. lib. 1. cap. 5. Quædam tamen & faciem solœcismi habent, & dici vitiosa non possunt, ut Tragœdia Thyestes, & ludi Floralis, ac Megalesia.
MEGALESIĂCUS, a, um Adj. ut, Megalesiacæ matris operta. Auson. Ecl. de Feriis Rom. v. 2. & Juven. 11. Sat. 193.
MEGALĪUM, i. n. [μεγάλειον] Unguentum a magnificentia sic appellatum, eo quod excusserit, Telinum ante se cantatissimum: alii a Megaleo inventore Siculo, sive Atheniensi dictum malunt. Vide Dioscorid. lib. 1. cap. 6. & Plin. 13. 1.
MEGALOGRAPHIA, æ. f. [μεγαλογραφία] Picturæ genus apud Vitruv. 7. 4. conf. Bald. Lex. Vitruv. p. 69.
MEGALŎPŎLIS. [Μεγάλη πόλις] Arcadiæ urbs. Ex hoc oppido originem traxerunt Cercidas, præstantissimus legislator, & meliambon poeta, Æneas Peripateticus Theophrasti discipulus, Acesodorus, qui de Urbibus scripsit, & Polybius historicus. Hæc Steph. Meminit Liv. 32. 5. & 36. 31.
Megalopolis item Asiæ oppidum fuit, postea Aphrodisias dictum, inter Lycum & Mæandrum fluvios situm, quod Stephanus Cariæ attribuit: quanquam in Græcis quibusdam codicibus Icariam corrupte legamus pro Caria.
Tertia ejusdem nominis civitas in Iberia collocatur ab eodem Stephano.

MEGALOPOLITÆ, [Μεγαλοπολῖται] Megalopolis incolæ. Steph. Liv. 28. 8. & 35. 27.
MEGALOPOLITĀNUS, a, um. Adj. [Μεγαλοπολιτανός] qualis Polybius fuit. Liv. 32. 22.
MĔGĂNIRA, [Μεγάνειρα] Celei uxor fuit, ac Triptolemi mater, ut Græca prodidit historia, cujus sacellum erat non longe a puteo Bœotiæ, qui alio nomine Anthinus dicebatur. Meminit Cæl. lib. 24. cap. 17. ex Pausan. Att. p. 37. Wech.
MĔGĂRA, n. pl. [Μέγαρα] Urbs juxta Isthmum Corinthiacum, media inter Peloponnesum, Atticam, & Bœotiam. Dicta a Megareo Apollinis filio. Hujus meminit Cic. 6 Fam. 5. Et 1. de Divin. 57. Patria fuit Euclidis philosophi Socratici. Nunc dicitur *Alcatoe*, ut scribit Olivarius in Melam. Fuit & Megera, Creontis regis filia, & uxor Herculis, quam furens interemit, ut scribit Sen. in Hercule furente.
Quo etiam nomine dictus est Mons in Sicilia, ubi apes multæ.
MEGĂREUS, a, um. Adj. [Μεγαρεύς] ut, Sinus Megari. Virg. 3. Æn. 689.
MEGARĬCUS, a, um. [Μεγαρικός] possess. ut Megarici philosophi, ab Euclide auctore sectæ. V. dict. seq. Cic. 4. Acad. 129. Qui quum Zenonis auditor esset, vides quantum ab eo dissenserit; & quam non multum a Platone Megarici, quorum fuit nobilis disciplina. Et paulo post, plura.
Sinus Megaricus, sive Saronicus, *Le goulfe de l'Egina.*
MEGAREUS, [Μεγαρεύς] Idem. Cic. 4. Acad. 129. Post Euclides Socratis discipulus Megareus, a quo iidem illi Megarici dicti, &c.
MEGAREĬUS, a, um. Adj. [Μεγαρήϊος] ut, Heros Megareius, Hippomenes Megarei filius, apud Ovid. 10. Met. 659.
MEGARENSIS, e. Adj. Ex Megara. Gell. lib. 6. cap. 10. Decreto suo Athenienses caverant, ut qui Megaricus civis esset, si intulisse Athenas pedem prehensus esset, ut ea res ei homini capitalis esset. Tanto Athenienses odio flagrabant finitimorum hominum Megarensium, &c.
MEGARIS, idis. f. [Μεγαρίς] Regio est Achaiæ, cujus Megara caput, a qua Bulbi Megarici, quos celebrat Cato R. R. cap. 8. Columel. lib. 10. 106.
Jam Megaris veniunt genitalia semina bulbi. V. Plin. lib. 4. cap. 7.
Megaris. Urbs Siciliæ, apud Melam libro 2. cap. 7. Nunc dicitur *Agosta*, teste Olivario.
MEGES, [Μέγης] Unus fuit ex Græcorum principibus qui ad Trojam profecti sunt.
MĔGISTĀNES, [μεγιστᾶνες] dicuntur Proceres, primatesque. Nam μέγιστος Latine dicitur magnus. Tacit. 15. Ann. 27. extr. Simul consilio terrorem adjicere, & megistanas Armenios, qui primi a nobis defecerant, pepulit sedibus. Suet. in Calig. cap. 5. conf. Sen. Epist. 21. & Suid.

M E H

MĔHERCŬLE, & MEHERCULES, [μὰ τὸν Ἡρακλῆ] Adv. jurandi, Per Herculem. Cic. 10. Att. Epistola tua gratissima fuit meæ Tulliæ, & mehercule mihi: semper secum aliquid afferunt litteræ tuæ.
Mecastor & Mehercules jusjurandum erat, quasi diceretur, ita me Castor, ita me Hercules, ut subaudiatur juvet. Festus. Cic. 6. Verr. Vere mehercules hoc, Judices, dicam. Idem in Orat. 157. Impetratum est, inquit, a consuetudine, ut peccare suavitatis causa liceret, & pomeridianas quadrigas, quam postmeridianas libentius dixerim: & mehercule, quam mehercules.
Dicitur & Mehercle & Hercle. H. St. Et Hercules ἁπλῶς. Quod causam errori quorundam præbuit, qui Celsum in Proœm. p. 18. Lind. ubi ait, Neque, hercules, istud & antiqui medici nescierunt, de Hercule medico loqui putarunt.

M E I

MEI, vel MIE [ἐμοῦ] genitivus ab EGO. Vide suo loco.
MĒJO, minxi, mictum, [ὀμίχω, οὐρέω] ĕre. Urinam emittere. Diomedes præteritum Meji esse dicit, sed in usu Minxi. Pers. 1. Sat. 113.
— sacer est. pueri, locus: extra
Mejite. Martial. lib. 3. 78.
Minxisti currente semel, Pauline, carina:
Mejere vis iterum, jam Palinurus eris.
Mictum, supinum. Hor. 1. Serm. 8. 38.
— atque in me veniat mictum atque cacatum
Julius, & fragilis Pedatia.
Male mejens. Catul. de Æmilio, 98.
Despauter. loquens de Pingo, Stringo, Fingo, Ringo, addit. Diom. & Prisc. addunt Mingo, quod Mancinellus & Nebriss. plurisque censent esse barbarum, aut certe obsoletum, quia doctiss. quisque Mejo dicit, non Mingo. H. St.
MICTŬRIO, īre. desiderativum verbum a Meio. Juven. 6. Sat. 308.
Noctibus hic ponunt lecticas: micturiunt hic. Pro primitivo Meio videtur hic positum.

M E L

MEL, mellis. n. [μέλι] notæ significationis. V. Plin. lib. 11. cap. 14. Cic. 3. de Finib. 34. Mel, etsi dulcissimum est, suo tamen proprio genere saporis, non comparatione cum aliis dulce esse sentitur.
Mel, a Græco μέλι fit per apocopen. Plaut. Truc. 1. 2. 75.
In melle sunt linguæ sitæ vostræ atque orationes,
Lacteque: corda in felle sunt sita, atque acerbo aceto.
Dulcior melle. Ovid. 5. Trist. 4. 30.
Aerii mellis cœlestia dona. Virg. 4. Georg. 1.
Attica mella, de Flavis favis. Ovid. de Medic. faciei 82.
Dulcia. Virg. 4. Georg. 101.
Flava. Ovid. 1. Met. 112.
Fragrantia mella thymo redolent. Virg. 4. Georg. 169.
Humida. Virg. 4. Æn. 486.
Liquentia stipant apes. Virg 1. Æn. 436.
Liventia veneno. Valer. 1. Argon. 63.
Purissima. Virg 4. Georg. 163.
Redolentia flore thymi. Ovid. 15. Met. 80.
Roscida. Virg. 4. Ecl 30.
Spumantia cogere pressis favis. Virg. 4. Georg. 140.
Tenacia figunt. Virg. 4. Georg. 57.

Canstru-

Constructa mella. Virg. 4. Georg. 213.
Generandi gloria mellis. Virg. 4. Georg. 205.
Liquata expressis favis. Ovid. 4. Fast. 152.
Pressa puris condis amphoris. Hor. Epod. 2. 15.
Reperta a Baccho. Ovid. 3. Fast. 736.
Mel, pro Eloquentia, seu dicendi suavitate. Lucan. ad Pison. 64.
　　Inclyta Nestorei cedit tibi gratia mellis.
Musaeum dulce mel. Lucret. lib. 1. 946.
Poetica. Hor. 1. Epist. 19. 44. V. MANO.
Mel meum, Blandientis vox: quemadmodum est Meum suavium. Plaut. Most. 1. 4. 12. Cic. 8. Fam. 8. Hinc
Melli esse, pro Gratissimum & jucundissimum esse. Hor. 2. Serm. 6. 32.

MELLICŬLUM, i. n. [μελίδιον] dimin. blandientis. Plaut. Cas. 4. 4. 14. Meum corculum, melliculum, verculum. Al. Mellitulum, vel Molliculum. [Male. Sic Mellillum, V. infra. ut Villum a Vinum.

MELLEUS, a, um. Adj. [μελίχρο-] Quod ex melle est, vel mel refert colore, sapore &c. ut,
Coloris mellei fica. Plin. lib. 15. cap. 18.
Odor melleus. Idem lib. 21. cap. 14.
Sapor melleus. Idem lib. 15. cap. 14.
Melleus, aliquando pro Dulci accipitur. ut, Vox mellea.

MELLĪTUS, a, um. Adj. [μελίτω-] Quod est melle conditum. Plin. lib. 36. cap. 19. Melitites succum remittit dulcem, mellitumque tusus. Varr. 3. de R. R. cap. 16. Et favi melliti intus ponendi a faucibus longe. Sueton. in Claud. Neron. cap. 27. extr. Indicebat & familiaribus cœnas, quorum uni mellita quadregies HS constiterunt. Porro Mellita vocabantur, Cibaria dulciora, melle condita, quum luxuria nondum saccharum materiam ganeæ fecisset. Antiquitus enim saccharum ad medicinæ duntaxat usum adhibebatur: cujus hac tempestate tam frequens usus est, ad gulæ condimenta. Al. Mitellita & Conditit. Lectio admodum dubia est. [An μελιτωτά? V. Henr. Steph. Thes. in hac voce.
Bellaria mellita. V. BELLARIA.
Placentæ mellitæ. Hor. 1. Epist. 10. 11.
Mellitus puer, pro Suavi & jucundo. Cic. 1. Att. 18. Ita sum ab omnibus destitutus, ut tantum requietis habeam, quantum cum uxore & filiola & mellito Cicerone consumitur. Catul. 48. 1.
　　Mellitos oculos tuos, Juventi, &c.

MELLĪTŬLUS, a, um. Adj. dimin. Apul. Met. 3. p. 139. Mea mellitula.

MELLĪTĪNUS, a, um. Adj. Idem ac Mellitus. Plin. Valer. 3. 26. extr. Ceræ pinguis mellitinæ libram unam.

MELLILLUS, a, um. [μελιτίδιον] dimin. alterum, similiter blandientis. Plaut. Cas. 1. 1. 47.
　　Mea vita, mea mellilla, mea festivitas. [A Mellina, ut placet Meurs. Nisi potius ex Mellitula formatum. An Meum Mellillum?

MELLŌSUS, a, um. Adj. Idem, quod Melleus. Cæl. Aurel. Acut. 2. 29. Mellosa dulcedo.

MELLĀRIUS, a, um. Adj. Quod ad mel pertinet. Plin. lib. 21. cap. 14. Vasa mellaria aut favos lavari aqua præcipiunt. Hæc etiam Apiaria dicuntur.

MELLARIUS, i. m. [μελιτουργός] Qui mellis opus exercet. Varr. lib. 3. de R. R. cap. 16. Ad extrema, qua mellarii favum eximere possint, opercula imponunt alveis.

MELLARIUM, i. n. [μελιττῶν] Ubi apes nutriuntur. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 16. Melittonem ita facere oportet, quos alii mellitrophia appellant: eandem rem quidam mellaria. Rectius al. Melittotrophia.

MELLĀTIO, ōnis. f. [μελιτοτρυγητός] Mellis vindemia, quum mel eximitur. Plin. lib. 11. cap. 16. Hæc ergo mellatio fina vindemiæ & Vergiliarum occasu. Idem lib. 11. cap. 15. Æstiva mellatione decimam partem Thalio Dionysio apibus relinqui placet.

MELLATIUM, i. n. Non. 17. 14. Sapa, quod nunc mellatium dicimus, mustum ad mediam partem decoctum. Al. Mellacium.

MELLĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [μελιτοφόρο-] Ovid. 15. Met. 383. Melliferæ apes.

MELLĬFĬCUS, a, um. Adj. [μελιτοποιός] A melle faciendo. Columel. lib. 9. cap. 13. ad finem, Ut ab opere mellifico evocatæ apes fœtibus ceras expleant.
Saltus mellifici. Columel. lib. 9. cap. 8.

MELLĬFĬCIUM, i. n. [μελιτουργία] Mellis artificium. Varro de R. R. lib. 3. cap. 16. Sed ut hoc aptissimum ad sanitatem apium, sic ad mellificium thymum. Columel. lib. 9. cap. 12. Apes magis mellificiis, quam fœtibus studeant.

MELLĬFĬCO, [μελιτοποιῶ] āre. Mel facere. Plin. lib. 11. cap. 18. Aliarum quæ in arboribus mellificant.

MELLĬFĬCĀTIO, ōnis. f. apud Varr.

MELLĬFLUUS, a, um. Adj. [μελίρρυτο-] Ex quo fluit mel, vel fluere videtur; hoc est Dulce, jucundum. ut, Mellifluа oratio. Sed non videtur usurpatum ab Antiquioribus. Attamen

MELLĬFLUENS, entis. apud Auson. Epist. 16. 14.

MELLĬGĔNUS, a, um. Adj. [μελιτογενής] Quod est ejusdem generis cum melle. Plin. lib. 16. cap. 7. Fert & aliam inutilem pilulam cum capillo, verno tamen tempore melligeni succi. h. e. Ejusdem succi, cujus est mel ipsum.

MELLĪGO, ĭnis. f. Succus ex floribus, quem ad mellificationem apes convehunt. Plin. 11. 6. Idem, Succum uvæ immaturæ Melliginem dixit 12. 27.

MELLIMASSIO, dicitur Mellis collectio, quia æstate mella conduntur. Commentator Hor. per Cruquium editus. p. 254. col. priore. Nisi legendum Mellimassio. H. St. Plinio Mellatio. V. supra.

MELLINA, vel MELLINIA, æ. f. Potio est confecta adjecto melle. Plaut. Epid. 1. 2. 21. —ubi is ergo est? nisi si in vidulo,
　　Aut in mellina attulisti. i. e. Nisi si in scortea eum habes mantica, aut in œnophoro vel lagena mellinæ. Ex Turnebo. Sed Al. Melina rectius legunt. V. Scalig. in loc.

MELLŌNA, æ. f. Dea mellis. Arnob. 4. p. 131. Et Augustin. de Civ. Dei 4. 34.

MULSA, MULSUM, V. S. L.

MELA, æ. m. Fluvius Galliæ. Cisalpinæ. Virg. 4. Georg. 278. Et Catull. 68. 33.

MĔLANA, [μελαίνα] Insula est quæ alio nomine Corcyra appellatur. Plin. lib. 3. extr. Stat. 12. Theb. 619.
　　Icarii, Celsique domus, viridesque Melænæ.

MĔLANAĔTOS, [μελανάετο-] vel, ut alii. MELÆNAETOS, m. Aquila nigra, seu pulla. de qua V. Plin. lib. 10. cap. 3. pr.

MĔLAMPHYLLUM, i. n. [μελάμφυλλον] Species Acanthi herbæ, a foliorum nigredine sic dicta, quasi melanophyllum. Plin. lib. 22. cap. 22.

MĔLAMPŎDIUM, i. n. [μελαμπόδιον] Genus nigri Hellebori, a Melampode vate dictum. Plin. lib. 25. cap. 5.

MELAMPSYTHIUM, i. n. Passi genus, suum saporem, non vini referens. Plin. 14. 9.

MĔLAMPUS, ŏdis. m. [μελάμπους] fuit, teste Homer. lib. Odyss. 15. Filius Amythaonis ex patria Argo. Stat. 3. Theb. 453.
　　　　—Amythaone cretus,
　　Jam senior, sed mente virens Phœboque Melampus
　　Associat. Dicitur etiam fuisse Medicus illustris, & filias Prœti sanavisse helleboro. Virg. 3. Georg. 550.
　　Quæsitæque nocent artes: cessere magistri
　　Phillyrides Chiron, Amythaoniusque Melampus.
Melampus, Canis nomen apud Ovid. 3. Met. 206. dicti sic, παρὰ τὸ μέλανας ἔχειν τοὺς πόδας, quod nigros habeat pedes. Ovid. 3. Met. 206.
　　　　—primusque Melampus,
　　Ichnobatesque sagax latratu signa dederunt.

MĔLAMPYGUS, [μελάμπυγο-] Lapis in Thermopylarum monte, ut legitur apud Herodotum hist. lib. 7. ubi desinit Anopæa via, qua grassantes Persæ Pylas occuparunt, Ephialte duce.

MĔLANCHŎLIA, æ. f. [μελαγχολία] Latine dicitur Atra bilis, quæ sæpe in furorem agit homines. Cic. 3. Tusc. 11. Græci volunt illi quidem, sed parum valent verbo, quem nos furorem, μελαγχολίαν ipsi vocant. Quasi vero atra bili solum mens, ac non sæpe vel iracundia graviore, vel timore, vel dolore moveatur.

MELANCHOLĬCUS, a, um. Adj. [μελαγχολικός] Qui atra bile plurimum abundat. Cic. 1. Tusc. 80. Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melancholicos esse.

MELANCHLÆNI, [μελάγχλαινοι] Scythiæ populi, a nigris vestibus quas ferunt ita nominati Stephano. V. Mela 2. 1.

MELANCŎRYPHUS, i. [μελαγκόρυφο-] Avis quæ & Ficedula dicitur; sed ficedula nomen habet potissimum Autumno ab edendis ficis. Aliis temporibus melancoryphus, quod κορυφὴν μέλαιναν, hoc est verticem nigrum habeat, Latine Atricapillam dicere possumus: mutat enim formam & colorem. V. Fest. Plin. lib. 37. cap. 8.

MELANCRĀNIS, is. f. [μελάγκρανις] Junci genus. Plin. 21. 18.

MELANDRYS, yos. m. [μελάνδρυς] Piscis ex Thynnorum genere. Athen. 3. 34. Plin. 9. 15.

MELANDRYUM, i. n. [μελάνδρυον] Genus herbæ. Plin. lib. 26. cap. 7. Melandryum vero apud Theophrastum est exalburnatum robur, de nigritie conciliato nomine.
Sed & Salsamenti genus Melandryum est, ex thynnis confectum, teste Cæl. lib. 7. cap. 27. V. Varr. L. L. 4. 12. Martial. 3. 77.

MĔLĂNES, vel Nigri montes, [μέλανα ὄρη] juxta deserta Arabiæ, Ptolemæo lib. 5. cap. 17. Hodie mons Sinai, mons S. Catharinæ: Sur desertum Hebræis, a Mauris Tur dicitur.

MELANEUS, [μελανεύς] Nomen canis Actæonis apud Ovid. 3. Met. 222.
　　Harpalos & Melaneus, hirsutaque corpore Lachne.
Est & Centaurus apud eundem lib. 5. 127. Alii corrupte Meneleus scribunt.

MĔLĀNIA, æ. f. [μελανία] Idem quod Nigritia seu nigredo. Plin. lib. 24. cap. 8. Et lentigines & carcinomata, melanias quoque veteres, addito melle emendant. Meminit etiam Hermolaus.

MELANION, i. n. [μελάνιον] Flos niger violæ. Plin. 21. 11.

MELANSPERMON, [μελάνσπερμον] V. MELANTHIUM.

MĔLANTĒRIA, æ. f. [μελαντηρία] Scribonius Largus, Melanteria, quæ creta sutoris dicitur, qua ligulæ calceolorum denigrantur.

MELANTHIA, teste Eustachio in 10. Odyss. Homer. Filia fuit Deucalionis ex Pyrrha.

MELANTHIUM, i. n. [μελάνθιον] Herba quæ vulgo *Nigella* appellatur a seminis nigredine: unde etiam Græcis Melanspermon appellatum est. Plin. lib. 20. cap. 17. Gith, ex Græcis alii melanthion, alii melanspermon vocant: optimum quam excitatissimi odoris, & quam nigerrimum. Medetur serpentium plagis & scorpionum.

MELANTHIUS, [μελάνθιο-] Nomen viri; qui quum Gorgiæ inimicus esset, dixit, Hic nobis de concordia præcipit, qui tertius in una domo concordare non potuit.
Melanthius item, Nomen est viri Trojani, quem Eurypylus in bello Trojano interemit, ut scribit Homerus.
Alius ejusdem nominis Pastor est apud Theocritum.
Alius item Pictor fuit, cura pingendi præcipuus. Auctor Quintil. lib. 12. cap. 10. Plin. 35. 7.

MELANTHUS, [μέλανθο-] Unus eorum, quos in Delphines mutavit Bacchus. Ovid. 3. Met. 617.

MĔLĀNŪRUS, i. [μελάνουρο-] Piscis sic dictus, quod nigricantem caudam habeat. & inter saxatiles numeratur. Ennius apud Apul. in Apolog. p. 299. Melanurum, turdum, merulam, umbramque marinam Ubi primam produxit, penultimam corripuit; quum tamen Græce scribatur μελάνουρο-. Proinde rectius Lippius in 3. Oppiani
　　Haud facili parvus melanurus fallitur arte. Plin. lib. 32. cap. 2. V. Cælium lib. 25. cap. ultimo.

MĔLĀPIUM, i. n. [μηλάπιον] Melapia sunt Mala, quæ & malorum & pirorum aliquam speciem præ se ferunt, unde etiam nomen habent ex pomis & piris compositum. Atque hoc est quod Plinius lib. 15. cap. 14. ait, Cetera a causis traxere nomen; germanitatis, cohærentia & gemella, nunquam singula in fœtu; coloris, serica; cognationis, melapia. Neque enim accipiendum est melappia (sic enim fere in omnibus exemplaribus legitur) cognationis nomen a gente vel familia Appiorum accepisse, sed a cognatione quam ea ipsa mala cum piris habent, ἄπιο- enim pirum est Græcis, μῆλον malum sive pomum. Quod autem Plinius ipse non aliter quam melapia scripserit, & ut dico acceperit, ex eo manifestum est, quod paulo ante Appianorum malorum mentionem fecit, quæ ex Appio e Claudia gente sunt cognominata, & melapiorum nomen non ex gente, sed ex causa cognationis tractum esse ait.

MELAS, [μέλας] Multorum fluviorum nomen est. Nam unum esse in Mygdonia ostendere videtur Ovid. 2. Met. 247.
　　Mygdoniusque Melas.
Alium in Sicilia describit Ovid. 4. Fast. 476.

Sacra.

Digitized by Google

Sacratumque Melam pascua læta boum.

MĔLAS, ănos. m. [μέλας] Vitiliginis species. V. Celf. 5. 28. 19. Lactant. 4. 14.

MĔLEĂGER, vel MELEĂGRUS, i. m. [Μελέαγρος] Tydei frater fuit, OEnei filius, qui quum aprum Calydonium interfecisset, ejusque pellem & caput Atalantæ Schoenei filiæ, quæ prima aprum vulneraverat donavisset, Thestiadæ ejus avunculi utrumque illi ademerunt. Qua re cognita ille eos interfecit: Althæa vero. Meleagri mater, ob fratrum suorum cædem filio irata, eum execrata est, eique interitum exoptavit. Quum Calydon postea a Curetibus oppugnaretur, neque jam Calydonii impetum hostium sustinerent, Meleager neque patris, neque matris jam placatæ rogatu opem ferre patriæ voluit. Flexus tandem & victus Cleopatræ uxoris precibus, hostes a mœnibus Calydonis propulsavit. Althæa autem odio renovato, stipitem, quo fata Melegri continebantur, a Parcis sibi donatum, inflammavit. Quo absumpto & ille interiit, ejusque sorores in Meleagrides aves sunt conversæ. V. Homer. lib. 1. Iliad. & Ovid. 8. Met. 270.

MELEAGREUS, a, um. Adj. ut Meleagræa Calydon erba dicitur, quoniam Meleager in ea imperavit. Perottus.

MELEAGRIDES, [μελεαγρίδες] Gallinæ Africæ. Plin. lib. 10. cap. 26. Simili modo pugnant meleagrides in Bœotia Africæ; hoc est gallinarum genus gibberum, variis sparsum plumis, quæ novissimæ sunt peregrinarum avium in mensas receptæ, propter ingratum virus. Verum Meleagri tumulus nobiles eas fecit. Columel. lib. 8. cap. 2.

MĔLĔSIGĔNES, [μελησιγένης] dictus est Homerus, a patre Melete. V. Suid. in μέλης.

MELETĒUS, a, um. [μελήτειος] Adj. i. e. Homericus. Tibull. 4. 1. 201. Meleteæ chartæ. ubi V. Brœkh.

MELETA, æ. f. [μελέτη] Herbæ nomen eadem quæ Chamæleon. Apul. de Herb. cap. 25.

MELIA, [μελία] e Græcis dicitur arbor, quam Latini Fraxinum vocant. V. Ruell. lib. 1. cap. 82.

Est & Melia [μελία] Cariæ oppidum, apud Stephanum.

MĒLIA Terra, [μηλιὰς γῆ] Terræ genus est, Eretriæ cinereæ non dissimile, quodque digitis confricatum stridorem reddit trito pumici similem. Vires habet in medicina easdem fere cum alumine, paulo tamen ignaviores. Pictoribus etiam usui est, ad diuturniorem colorum firmitatem. Plinius Melinum vocat, nomine deducto a Melo insula una Sporadum, unde advehi solet.

MELIBŒA, [Μελίβοια] Urbs est litoralis Magnesiæ, propinqua Thessaliæ, ut testis est Herodot. lib. 6.

Fuit etiam patria Philoctetæ, dicente Lucan. lib. 6. 354.

— pretioque nefandæ
Lampados, Herculeis fortis Melibœa pharetris.

MELIBŒUS, a, um. Adj. [μελιβοιός] Unde, Purpura Melibœa, h. e. Melibœensis, ait Servius.

Fulgens Melibœa purpura. Lucret. lib. 2. 499.

MĔLĬCĔRIS, idis. vel MELICERIA, æ. f. [μελικηρίς] a Cera & Melle nomen accepit. Tuberculum mellis crassitudine in cubitis & genibus; interdum quoque aliis partibus, & in ore ipso, & in capite; quod ita nominatur, quia humor in eo melli similis includitur, nec pressum remittitur, ut id quod gangilion sive ganglion appellant in eadem parte, sed molle cedensque. Plin. lib. 20. cap. 21. Radice melicarias & lepras curant. Idem lib. 21. cap. 20. Et contra meliceridas efficax. Sunt qui scribant Mellicesis. V. Celsum lib. 5. cap. 28. 13. ubi tamen Lind. [illegible] exhibet, in aliis codd. μελικηρία.

MELICERTA, æ. m. [Μελικέρτης] Filius Athamantis & Inûs, cum quo mater quum videret Athamanta maritum, regem Thebarum, furentem, in mare se præcipitem dedit; & postquam in numina sunt commutati, Græce Leucothea & Palæmon sunt appellati; Latine Portunus, & Mater Matuta. Auctor Servius apud Virg. 1. Georg. 437.

Votaque servati solvent in litore nautæ
Glauco, & Panopeæ, & Inoo Melicertæ. Fabulam describit

Ovid. 6. Fast. 494.

MĔLICHLŌROS, i. m. [μελίχλωρος] Gemma parte flava, parte mellea. Plin. 37. 11.

MĔLICHROS, [μελίχρους] Lapis modo niger, modo flavus; a mellis colore vocatus. Plin. lib. 37. cap. 11. Adde Lucret. 4. 1153.

MĔLICHRYSUS, i. m. [μελίχρυσος] Gemma quæ ex India mittitur, quasi per aurum sincero melle translucens. Plin. lib. 37. cap. 9. *Topaz.*

MELICUS. V. MELOS.

MELICUM, ab imperito vulgo dicitur Gallinarum genus, quod Medicum dici debet, teste Columel. lib. 8. cap. 2. his verbis, Præcipue Tanagricum genus, & Rhodium probabant, nec minus Chalcidicum & Medicum, quod ab imperito vulgo littera mutata Melicum appellatur: nobis nostrum vernaculum maxime placet.

MELIGĔNA, [Μελιγηνὶς] Ptolem. lib. 2. cap. 17. Melitusa Polybio dicitur, quam nos Meliten insulam vocamus ad mare Adriaticum, ante Dalmatiam sita.

MĔLIGUNIS, [Μελιγουνὶς] Insula est Siciliæ adjacens, una ex Æoliis, quæ notiore nomine Lipara dicitur. Plin. lib 3. cap 9.

MELĬLŌTOS. i. f. [μελίλωτος] Herba quam Columella Sertulam Campanam appellat, quod in Serta urbe Campaniæ frequentissima fit. Plin. lib. 21. cap. 11. Melilotos ubique nascitur. Laudatissima tamen in Attica. Ovid. 4. Fast. 440.

Para thyma, pars casiam, pars meliloton amat. Conf. Plin. 33.

4. & Pallad. 11. 14.

MĔLIMĔLI, is. n. [μελιμῆλι] Sapor mali Cydonii ita conditi, ut melli quiddam simile referre videatur. Columel. lib. 12. cap. 45. Diosc. 5. 24.

MĔLĬMĒLUM, i. n. [μελίμηλον] dicitur Pomum musteum, sive dulce, quasi Mel pomum; nam μέλι Græcis dicitur mel, & μῆλον Malum, quod mellis saporem habeat. Plinius Musteum a celeritate mitescendi denominatum dicit, lib. 15. cap. 14. Mustea a celeritate mitescendi; quæ nunc melimela dicuntur e sapore melleo. Orbiculata, a figura orbis in rotunditatem circumacti. Aud. Plin. lib. 23. cap. 6. Martial. lib. 7. 25.

Infanti melimela dato, fatuasque mariscas. Hor. 2. Serm. 8. 31.
Post hæc me docuit melimela rubere, minorem
Ad Lunam delecta.

MĔLĬNUM, i. n. [μελίνον] Apiastrum vocat Varro de R. R. lib. 3. cap. 16. his verbis, Reliquum thymo, & cythiso obsevisse & apiastro, quod alii meliphyllon, alii melissophyllon; quidam melinum appellant.

MĒLĬNUS, a, um. Adj. ut, Color melinus. l. 78. §. 5. D. de legat. & fideicomm.

MĔLĪNA, æ. f. [ἰσδεῖον γένος] Vestis vel Marsupii genus, apud Plautum in Epid. 2. 2. 41. V. Scalig. Conjectanea. Alii quibus magis arridet potio ex melle, legunt Mellina; quod vide in MEL, & Turneb. Advers. 20. 1.

Est item Tibiæ genus acutissimi soni, ut Festus ait.

MĒLĪNUM, i. n. [μήλινον] Oleum ex flore malorum. Plin. lib. 23. cap. 6. Fit & oleum ex his, quod malinum vocavimus, quoties non fuerint in humidis nata. Ideo utilissima quæ ex Sicilia veniunt.

Item, Unguentum. Plin. lib. 13. cap. 1. Postea eodem loco prælatum est malinum, Cyprinum in Cypro.

Item, Coloris candidissimi species. Plin. lib 35. cap. 6. Melinum candidum & ipsum est, optimum in Melo insula; in Samo quoque nascitur; sed eo non utuntur pictores propter nimiam pinguedinem. Plaut Mostel. 1. 3. 107.

Neque cerussam, neque melinum, neque ullam aliam offuciam.
Quidam volunt esse colorem medium inter album & fuscum, qui dicitur Gilvus conf. MELIA.

Item, Aluminis species. Plin. 35. 15.

MĔLĪNOPHAGI, [Μελινοφάγοι] Thraciæ populi, ut ait Stephanus. Ita dicti, quod panico vescantur, quod Græcis μελίνη & μέλινος.

MELIOR, MELIORESCO, MELIORO, V. BONUS.

MELIPHYLLON, [μελίφυλλον] Nomen herbæ. Varro lib. 3. de R. R. cap. 16. Reliquum thymo & cythiso obsevisse, & apiastro, quod alii μελίφυλλον, alii μελισσόφυλλον, quidam μελίνον appellant. Virg. 4. Georg. 63.

Trita meliphylla, & cerinthe ignobile gramen. Alii legunt Melisphylla. V. MELISSOPHYLLUM.

MĔLIS, is. vel, ut alii malunt, MELES, vel MALIS, is. f. Animal quod & Taxo, sive Taxus dicitur, quod sit mellis avidissimum, & alvearibus semper infestum, in cavernis vivens, asperum, mordaxque, magnitudine vulpis, colore felis; ex cujus pelle pharetras & canum collaria obtegunt. Plin. lib. 8. cap 38. Varro 3. de R. R. cap. 12. Alterum ne felis, aut melis, aliave quæ bestia intrare possit.

Lucifuga meles. Subit enim cavernas. Gratius in lib. de Venatione 402.

— collaribus ergo
Sunt qui lucifugæ cristas inducere melis
Jussere. De collaribus canum loquitur. ubi V. Ulit. not. Martial. 10. 17.

Venator capta mele superbus adest. V. Lotich. ad Petron. p. 392. & supra MALIUM.

Mĕlis [μέλις] item Hasta a ligno mali dicta, inquit Festus.

MELISANDER, dri. [Μελίσανδρος] Milesius, poëta antiquissimus, qui ante Homerum apos scripsit. V. Ælian. V. H. 11. 2.

MELISSA. V. MELISSUS.

MĔLISSŌPHYLLUM, i. n. [μελισσόφυλλον] Plin. lib. 20. cap. 11. Apiastrum Hyginus quidem melissophyllon appellat; sed in confessa damnatione est venenatum in Sardinia. Virgilius per syncopam dixit, 4. Georg. 63. Trita meliphylla. Alii apud Virg. legunt Melisphylla. V. paulo supra.

MĔLISSUS, [Μέλισσος] Rex fuit Cretensis antiquissimus, qui, ut scribit Lactantius Instit. 1. cap. 22. primus diis sacrificavit, habuitque filias Amaltheam & Melissam, quæ Jovem puerum caprino lacte ac melle aluerunt, unde Melissa apes dicta fuit: & Amalthea capræ ejusdem nomen accepit. Columel. lib. 9. cap. 2. Nec sane rustico dignum est sciscitari, fueritne mulier pulcherrima specie Melissa, quam Juppiter in apem convertit. Unde & apes Græcis μέλισσαι dicuntur.

Fuit item Melissus Grammaticus muneri datus Mæcenati, ac manumissus ab eo & bibliothecæ præpositus. Sueton. de Grammat. illustr. cap. 21. Hujus meminit Ovid. 4. Pont. 16. 30. & Commentarios ejus de apibus laudant Plin. & Serv.

Melissus præterea Samius, Parmenidis auditor, philosophus, civibus suis carus, quibus præcepta plurima dedit, Rempublicam administravit, classique in bello præfuit, ut refert ex Apollodoro Diog. Laert. lib. 9. f. 24.

Fuit & alius Melissus, Helius nomine, summi quidem loci inter Grammaticos sui temporis Romæ, sed majore in litteris jactantia, quam opera. Meminit Gellius lib. 18. cap. 6.

MĔLĪTA, æ; sive MĔLĪTĒ, es. f. [Μελίτη] Insula inter Italiam Epirumque posita, ut scribit Strabo: sive, ut scribit Plin. 3. 26. inter Corcyram & Illyricum in Adriæ sinu.

Alia item nobilior inter Siciliam & Africam, de qua Cic. 6. Verr. 103. Melita insula satis lato ab Sicilia mari, periculosoque disjuncta; In qua eodem nomine oppidum. Nunc vulgo dicitur *Malta*. De hac Ovid. 3. Fast. 567.

Fertilis est Melite. Diodorus refert in Melita insula pretiosam tenuitate ac mollitie telam fieri.

Est & Urbs hoc nomine Carthaginiensium coloniis.

MELITÆUS, a, um. & MELITENSIS, e. Adj. [Μελιταῖος] ut, Canes Melitæi & Melitenses. Plin. lib. 30. cap. 5.

Melitensem rosam commendat Cic. 7. Verr. 27.

Vestem. Idem 4. Verr. 176. & Sil. 14. 251.

Catuli Melitæi. Plin. lib. 3. cap. ult.

MĔLĪTES, [μηλίτης] Gemma est mali coloris, ut inquit Plin. lib. 37. cap. 11.

MĔLĬTĪTES, is. m. [μελιτίτης] Plin. lib. 36. cap. 19. Melitites lapis succum remittit dulcem, mellitumque tusus

Item Potio ex musto & melle facta, auctore Plinio lib. 22. cap. 24. & 14. 9.

MELITTON, ōnis. m. [μελιττών] Ubi apes nutriuntur. Varro de R. R. lib. 3. cap. 16. Melittonas eos facere oportet; quos alii μελιττοτροφεῖα appellant, eandem rem quidam mellaria. V. Columel. 8. 1. & supra MELLARIUM.

MELITTURGUS, i. m. Gr. [μελιττουργός] Idem quod Mellarius Latine, qui mellaria exercet. Varr. de R. R. lib. 3. cap 2. Merula, ut cetera fecit historicôs, quæ sequi melitturgi soleant, demonstrabit. V. MELLARIUS.

MĔLIUM, [μέλιον] Herba est in aquis nascens, & locis uliginosis, semen habens lini semini non dissimile, aliquanto tamen majus & firmius, & præ lævitate splendens. Alio nomine Satyrion rubens appellatur. Vim habere creditur incendendi ad libidinem. Dioscor. lib. 3.

Melium item apud Varr. de R. R. 2. 9. Cingulum ex corio factum. Sed alii aliter legunt. V. MÆLIUM.

MELIUS, MELIANUS, V. MÆLIUS.

MELIUS, comparativum a Bene, & MELIUSCULUS &c. V. BONUS.

MELI-

Melizomum, i. n. [μελίζωμον] Jus mellitum. Apic. 1. 2. Adjicere melizomi parum vini.

Mella, [Μέλλα] Fluvius Galliæ est, juxta quem Amella herba frequens nascitur. Servius in Virg. loc. infra cit. Blondus in Italia illustrata, Brixiam, inquit, præterlabitur fluvius Mella: quod etiam testatur Catull. ad Januam 65. 33. his verbis,

> Flavus quam molli percurrit flumine Mella,
> Brixia Veronæ mater amata meæ.

Flumina curva Mellæ. Virg. 4. Georg. 278.

Mella, æ. f. Aqua e melle sic fieri solita, vel potius e ceris quibus adhuc nonnihil mellis adhærescebat. Quum secundarium mel de favis erat exceptum, ceræ statim minute resolvebantur ac tumpebantur, & aqua fontana vel cælesti macerabantur. Expressa deinde aqua colabatur, & in vas plumbeum delusa decoquebatur, omnisque spurcitia cum spumis eximebatur quæ decocta, quum tam crassa esset quam defrutum, refrigerabatur; & bene picatis lagenis condebatur. Hac mella quidam pro aqua mulsa utebantur; nonnulli etiam pro defruto in condituras olivarum. Auctor Columella lib. 12. cap. 12. Erat igitur mella velut ablutio cerarum aliquid mellis adhuc habentium; aqua vero mulsa ex optimo melle fiebat, ut idem auctor scribit capite proximo.

Mellaria, Urbs Hispaniæ Bæticæ, patria Pomponii Melæ, ut ipse testatur lib. 2. cap. 6. sub finem. Olivarios dicit Mellariam hodie non exstare.

Mellarium, **Mellarius**, & **Mellatio**, **Melliculum**, **Mellifer**, **Mellificium**, **Mellifico**, **Mellificus**, **Melligo**, **Mellillus**, **Mellitos**, **Mellonia**, vel **Mellona**. V. mel.

Melloproximus, Vox hybrida, Proximus designatus. Legg. 3. 7. & 14. C. de Proxim. sacr. scrin. & Theod. Cod. 6. 26.

Melo, Fluvius, qui & Nilus & Gehon appellatus est. Ausonius in Ænigmate. V. Fest. in vocibus Alcedo, Alumento, & Malo; & Serv. ad 4. Georg. 291. & 4. Æn.

Melobosis, [Μηλόβοσις] Nympha est; sic dicta ab ovibus pascendis, teste Hesiodo in Theogonia. 354.

Melocabus, [Μηλόκαβος] Germaniæ urbs apud Ptolemæum lib. 2. cap. 11. Vulgo *Coburg*.

Melocarpus, [μηλόκαρπον] Herba est quæ alio nomine Aristolochia longa appellatur. Dioscor. lib. 3. cap 4.

Melodes, **Melodia**. V. melos.

Melossa, vel **Melussa**, [Μήλουσσα] Insula Maris Tyrrheni, ad oram Pæstanam; non tam a pomorum, quam a pecoris abundantia dicta. V. Plin. lib. 3. cap. 10.

Melofolium, i. n. Genus malorum quibus folium unum, aliquando & geminum, erumpit e latere medio. Plin. 15. 14. Vox est hybrida.

Melomeli, [μηλόμελι] a Columel. lib. 12. cap. 45. vocatur, quum mala maturissima integra, sine macula in lagena in melle submerguntur. Sed rectius legitur Melimeli, quod vide suo loco.

Melones, dicuntur a Palladio Mar. 9 6. Genus peponis, quod aliis Melopepo appellatur, quasi pepocydonius, vel cotoneus, quod mali cydonii figuram habeat, dicitur enim ἀπὸ τοῦ μήλου: hoc est a pomo vel malo, quod absolute Græcis Malum cotoneum significat. V. seq. dict.

Melopepones, [μηλοπέπονες] Fructus sunt ex genere peponum, qui mali figuram rotunditate imitantur. Non pendent hi, sed humi rotundantur, & odorem jucundissimum habent, ubi maturuere. Palladius Melones vocat. V. Ruell lib. 1. & Plin 19. 5.

Melos, n [μέλος] indecl. Cantus suavitas, vel dulcis modulatio. Pers. in prolog 15.

> Cantare credas Pegaseium melos.

Sic Calepinus. Græci autem, quorum hæc est dictio, τὸ μέλος, τοῦ μέλεος μέλους. τὰ μέλη. Lactantius Firmianus declinationem Latinam formavit, hoc Melos, hujus Meli, &c. apud quem ablativus Melo, in carmine de Christi resurrectione, legitur v. 32.

> Fitque repercusso dulcior aura melo.

Melos, inquit Budæus, ad flexum vocis pertinet. constat enim canore ac sonis; rhythmus vero modulatione; pertinet enim ad corporis gestum & collocationem verborum, ut docet & Quintil. lib. 1. Instit. cap. 10. p. 107. Burm. de musica loquens.

Longum melos. Hor. 3. Carm. 4. 2.

Mele [μέλη] nominativus plur. Græcus a μέλος, idem quod Carmina & modulationes. Lucret. lib. 2. 412, — æque

> Ac Musæa mele, per chordas organici quæ
> Mobilibus digitis expergefacta figurant.

Cygnea mela. Lucret. lib. 2. 504.

Melodia, æ. f. [μελῳδία] Dulcis cantus, sive Modulatus. Mart. Capell. 9. p. 306. Melodiæ, ultra cuncta rerum oblectamina recinentes, auditum complevere.

Melodes, is m. [μελῳδὸς] Qui modulata carmina canat. Sidonius 9. Epist. 13.

> Proculus melodes insonare pulsibus.

[Melodos legendum puto, Gr. μελῳδὸς.

Melicus, a, um. [μελικὸς] Adj. a μέλος, Idem quod Musicus. Unde Poetæ lyrici, etiam Melici dicti sunt. Ausonius,

> Tu melicos, lyricosque modos.

Cic. de Opt. gen. Orat. 1. Poematis enim tragici, comici, epici, melici etiam, ac dithyrambici, &c. Melici sonores. Lucret. lib 5. 335.

Melodus, a. um. Adj Suaviter canens, apud inferioris ætatis poetas. Prudent. Cathem. 9. 2. Dulce carmen & melodum.

Melos, [Μῆλος] Insula inter Sporadas Pomponio numeratur, lib. 2. 7. & Plin. 4. 12. Quam nonnulli a rotunditate sic dictam volunt. Nunc vulgo *Mil*, aliis *Milo*.

Melota, æ. f. [μηλωτὴ] Pellis ovilla; sed non tam pellem ovis significat, quam exovium, hoc est pellem corpori detractam una cum lana. Erasmus in Epist. ad Hebræos, cap. 11. De Melota vide Gesnerum Hist. Quadrup. p. 279. Bapt. Mantuan. Eclog. 6. — & ad ilia vulpes

> Melotasque trahunt maculosaque tergora lyncis.

Hinc

Melotæus, a, um. Adj. Mantuan. 1. Silv. 6. 18.

> Et melotæis terga fuvere rogis.

Melothrum, [μήλωθρον] Herba est, quæ alio nomine ἄμπελος λευκὴ, hoc est Vitis alba appellatur. De hac Dioscorid lib. 4. Plin. & Apol.

Melpomene, [Μελπομένη] Una Musarum. V. in dictione musa. Hor. 1. Carm. 24. 3.

> — præcipe lugubres
> Cantus Melpomene; cui liquidam Pater
> Vocem cum cithara dedit.

M E M

Membliaros, [Μεμβλίαρος] Insula est maris Ægei, una Sporadum, non procul a Thera & Anaphe. Dicitur & Bliarus. Steph.

Membrum, i. n. [κῶλον, μέλος, ἄψος. γυῖον] Perottus, Artus a Membris ita distinguuntur, quod Artus dicimus ossa cum nervis & venis; Membra autem proprie vocamus carnem artus tegentem Unde membrana, superior membri pars, hoc est pellis ipsa appellatur. Sil. lib. 2. 467.

> — & venis male juncta trementibus ossa
> Exstant, consumptis visu deformia membris.

Quædam exemplaria legunt Nervis.

Membrum, etiam pro Singulis corporis partibus ponitur. Cic. 3 de Fin. 18. Jam membrorum, id est partium corporis, alia videntur propter eorum usum a natura esse donata, ut manus, crura, pedes, &c. Alia autem nullam ob utilitatem, quasi ad quendam ornatum, ut cauda pavoni.

Membra pl. sæpissime per Synecdochen apud poetas, pro toto Corpore, ut ex infra subjectis exemplis constabit.

Iners membris. V. iners.
Artus magni membrorum. Virg 3. Æn. 428.
Flexus membrorum. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Gravitas. Lucret. lib 3. 477.
Abalienata membra. V. abalieno.
Accommoda bellis. Stat. 4. Silv. 4. 63.
Ægra. Ovid. 21. Epist. 190.
Candida. Ovid 2. Met. 607.
Curva. Ovid 3. Met. 277.
Debilia. Sil. lib. 10. 395.
Exilia. Ovid. 5. Met. 433.
Exsanguia Sil. lib. 7. 679.
Fessa diurnis ministeriis. Ovid. 4. Met. 215.
Hispida. Juven. 2. Sat. 11.
Immania. Ovid 12. Met. 502.
Muliebribus membris puer. Lucret. lib. 4. 1046. i. e. Puer tener.
Procera. Sil. lib. 16. 352.
Saucia. Ovid. 2. Met. 652.
Senecta. Lucret. lib. 3. 773.
Squalida. Lucret. lib. 3. 954.
Tenera. Lucret. lib. 4. 1097.
Turpia udo fimo. Virg. 5. Æn. 358.
Valida ac juvenilia. Juven. 11. Sat. 5.
Velocia. Sil. lib. 17. 537.
Vieta. Hor. Epod. 12. 7.
Vivida. Sil. lib. 7. 64.
Abluere membra lassata. Ovid. 6. Met. 333.
Abscindere. Lucret. lib. 3. 642.
Avulsa. Virg. 9. Æn. 490.
Cadunt membra languida. Ovid. 21. Epist. 136.
Cæsa. Ovid. 6. Met. 708.
Captus membris. In capio.
Componere membra defessa. Virg. 4. Georg. 438.
Corripiunt membra pavore. Lucret. lib. 5. 1218.
Dilaniat membra viva. Ovid. 6. Met. 644.
Direpta manibus. Ovid. 3. Met. 731.
Discerpta gruis. Hor. 2. Serm. 8. 87.
Disjecta laceri corporis. Sen. Hippol. 12.
Dissolvuntur membra, fluuntque. Lucret. lib. 4. 917. de somno.
Dividi a membris suis. Ovid. 1. Amor. 6. 36.

> Hunc ego, si cupiam, nusquam dimittere possum,
> Ante vel a membris dividar ipse meis.

Dare curata membra sopori. Hor. 2. Serm. 2. 81.
Dat placidam membris cura quietem. Virg 4. Æn. 5.
Durare membra in duro opere. Lucret. lib. 5. 1359.
Erigere cubili. Sil. lib. 7. 287.
Excutit membra pavor. Senec. Thyest. 1.
Expressus membris infans. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Implicita. Lucan lib. 3. 695.
Irrigare alicui quietem per membra. Virg. 1. Æn. 693.
Languescunt membra Lucret lib. 4. 948.
Laxare quiete. Virg. 5. Æn. 836.
Levare baculo. Ovid. 8. Metam. 693.
Liquefacta. Sil. lib. 1. 278
Luxuriant membra. Ovid 7. Met. 292.
Madent vino. In madeo.
Movere mollia. Lucret. lib. 4. 457.
Posuere solo incurvata membra. Ovid. 6. Met. 246.
Quatit horror membra. Virg 3. Æn. 30.
Recidere genitalia. Ovid. 2. Amor. 3. 3. V. infra Membrum κατ' ἐξοχήν.
Rigentis fugiente vita. Lucan. lib. 2. 25.
Solvuntur frigore. Virg. 1. Æn. 96. Et 12. 951.
Soluta languore. Ovid. 11. Met. 612.
Truncata. Claud. de Bello Get. 263.
Valens membris. Virg. 5. Æn. 431.
Venit membris lues tabida. Virg. 3. Æn. 137.
Venit vigor habilis membris. Virg. 4. Georg. 418.
Dicuntur & Membra in statuis ut,
Fundere membra statuæ. Quintil. lib 2. cap. 1. Is ne statuam quidem inchoari credet, quum ejus membra funduntur. Idem lib. 7. cap. 1. Neque enim, quanquam fusis omnibus membris, statua fit, nisi collocetur.
Membrum κατ' ἐξοχὴν, Illa pars, qua sexus discernitur. Poeta Phallicus Epigr. 69.

> Hujus & Alcinoi mirata est filia membrum.

conf. Membrosus Adj.

Membrum, in oratione, est (inquit Valla) Sensus numeris con[illegible] fus, sed a toto corpore abruptus, & per se nihil efficiens. Auctor ad Heren. lib. 4. 27. Membrum orationis appellatur res breviter absoluta, sine to-tius

tius sententiæ demonstratione, quæ denuo alio membro orationis excipitur. Cic. in Orat. 223. Nescio cur, quum Græci κόμματα & κῶλα nominent, nos non recte Incisa & Membra dicamus. V. Incisum in INCIDO.

Membra [κεφάλαια] pro Partibus seu Locis orationis. Idem 1. Verr. 45. Quid, quum accusationis tuæ membra dividere cœperit, & in digitis suis singulas partes causæ constituere?

Membrum dormitorium dixit Plin. 2. Epist. 17. Adhæret dormitorium membrum transitu interjacente. I. e. Pars domus, quieti corporum dicata. Videtur autem esse Dormitorium membrum, quod idem Plinius lib. 5. Epist. 6. Dormitorium cubiculum vocat, quod etiam Sidonius imitatus est. Quin & partem domus Columella Membrum nominat lib. 1. cap. 6. cui titulus est De positione villæ. Modus inquit, membrorumque numerus aptetur universo consepto: & dividatur in tres partes, urbanam, rusticam, & fructuariam.

Membrum tabulæ. Ulpianus de manumissis testamento. l. Si ita fuerit. Quæri inquit, potest, si fabris duobus vel pictoribus, si membrum depinxissent, vel fabricassent navem, quid adscriptum sit.

MEMBRŌSUS, a, um. Adj. unde comparativum Membrosior, i. e. Mentulatior. Poeta Phallicus præfat. Carm.

Sed ruber hortorum custos, membrosior æquo.

MEMBRĀTIM, Adv. [κατὰ κῶλα, μελεϊστί] Per singula membra. Plin. lib. 9. cap. 15. Hi membratim cæsi, cervice & abdomine commendantur. Sensum vitalem membratim deperdere. Lucret. lib. 3. 526.

Membratim tractare aliquid. Plin. lib. 21. cap. 37. Cic. in Partit. 121. Narratio autem accusatoris erit, quasi membratim gesti negotii suspiciosa explicatio.

Generatim & Membratim, contraria. Plin. lib. 25. cap. 11.

Incise & membratim dicere, Per Incisa & Membra. Cic. in Orat. 212. Quo autem pacto deceat incise membratimve dici, jam videbimus.

Membratim & cæsim. Quintil. lib. 9. cap. 4. Ubicunque acriter erit & instanter, pugnaciterque dicendum, membratim cæsimque dicemus. I. e. Per incisa & membra, sive per cola & commata. V. de his singulis suo loco.

MEMBROR, [μελοῦσθαι] ari Pass. Per membra formari: quo verbo utitur Censorinus, de Die natali cap. 11. Quinque & XXX diebus infans membratur.

MEMBRĀTŪRA, æ. f. [μελοθεσία] Membrorum compositio. Vitruv. 8. 5.

MEMBRĀNA, æ. f. [ὑμήν] Pellis quæ artus tegit, ut supra dictum est. Cic. 2. de Nat. Deor. 142. Quæ primum oculos membranis tenuissimis vestivit & sepsit. Plin. lib. 9. cap. 29.

Squamea membrana chelydri. Ovid. 7. Met. 272.

Cerebri membrana. Cels. lib. 8. cap. 3.

Membrana, quæ fetum involvit [ἀμνίον] Lucret. lib. 4. 57.

Et vituli, cum membranas de corpore summo
Nascentes mittunt.

Membrana ligni. Plin. lib. 16. cap. 14. de tilia, Inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana.

Membrana, Charta Pergamena, e pellibus animantium concinnata. Plin. lib. 13. cap. 11. Mox æmulatione circa bibliothecas regum Ptolemæi & Eumenis, supprimente chartas Ptolemæo, idem Varro membranas Pergami tradidit repertas. Horat. de Arte Poet. 389.

Membranis intus positis, delere licebit
Quod non edideris.

Bicolor membrana. Pers. 3. Sat. 10.

Consecare in tenues membranas. In CARBACO.

Directa plumbo membrana. Catul. ad Varum, 20. 7.

Lutea membrana niveum involvat libellum. Tibull. lib. 3. 1. 9.

Membrana, pro Superficie, figura & simulacro aliquo rerum ut, Membrana summi coloris. Lucret. lib. 4. 93.

At contra, tenuis summi membrana coloris
Quum jacitur, nihil est quod eam discerpere possit, &c. Sic etiam εἴδωλα Epicuri, sive rerum simulacra Membranis comparat v. 35.

MEMBRANŬLA, æ. f. dimin. [ὑμένιον] Cic. 4. Att. 4. Iisque imperes, ut sumant membranulam, ex qua indices fiant. Cons. Cels. 7. 7.

MEMBRANŬLUM, i. n. Idem. Apul. 6. Met. Hirundinis tenue membranulum. secundum lectionem Elmenhorst. p. 184. & Pricæi p. 127. Stewech. p. 488. Nec aliter edit. Venet. 1516.

MEMBRĀNEUS, a, um. Adj. [ὑμένινος] Quod ex membranis est. Ulpianus de Leget. 3. l. Librorum appellatione. Quod si in codicibus sint membraneis, vel chartaceis, vel etiam eboreis.

MEMBRANĀCEUS, a, um. Adj. [ὑμενώδης] Quod similitudinem membranæ habet. Plin. lib. 16. cap. 31. Quibusdam cortex membranaceus, ut viti. Idem lib. 10. cap. 61. Volucrum animal parit vespertilio tantum, cui & membranacea pinnæ uni.

MEME, Accusativus geminatus, majoris vehementiæ gratia, ab Ego primitivo. Virg. 9. Æn. 427.

Meme, adsum qui feci, in me convertite ferrum
O Rutili. Ubi Servius; Meme, subaudi, Interficite; & est interrupta elocutio dolore turbati. [Sed dividi debet Me, me.

MĔMĔCŸLOS, [μεμαίκυλος] Species est arbuti. Plin. lib. 15. cap. 24. de unedone loquens, Duobus tamen hoc nominibus appellant Græci Comaron, & Memecylon, ex quo apparet totidem esse genera apud nos. V. Dioscor. lib. 1.

MEMET, Pronomen compositum, pro Meipsum. Plaut. Capt. 2. 3. 68.

Nec me secus unquam ei facturum quicquam, quam memet mihi.

Idem Cist. 4. 2. 24.

Sed memet moror, quom hoc ego fecius.

MĔMĬNI, [μέμνημαι, ἀναμιμνήσκομαι] Verbum defectivum in Præterito tantum conjugatur, & temporibus a præterito formatis, præter hæc etiam habet in imperativo, Memento, mementōte.

Memini, a Meno, antiquo verbo fit, quo veteres usi sunt pro Recordor, & in mentem revoco. Quamvis sit præteritum hoc verbum in præsenti fere semper accipitur, teste Valla in Raudens. Plaut. Pers. 2. 1. 8.

Potin' ut taceas? potin' ne moneas? memini & scio, & calleo, &
commemini. Ter. And. 5. 6. 13.

Tuus est nunc Chremes: facturum quæ voles scio esse omnia.

P. Memini, atque adeo longum est, nos illum exspectare dum exeat. Cic. pro Quint. 55. Quemadmodum natus, & quo pacto educatus sim memini.

Bene memini. Hor. 1. Serm. 9. 68.

Libentius meminit illud. Hor. 2. Epist. 1. 262.

Longissime. V. LONGUE.

Maxime memini. In MAGIS.

Memoriter meminit. V. MEMINI.

Meminero. Plaut. Asin. 1. 1. 104.

Nempe in foro? L. ibi. si quid opus fuerit. L. meminero.

Meminerint sese unde oriundi sient. Plaut. Aul. 3. 6. 5.

Meministi, quantum. Cic. de Amicit. 2. Meministi enim, Attice, & quanta hominum esset vel admiratio vel querela.

Meminimus quum. Nam memini, quum non minus, aut multo non minus æquior erat. H. St. Hujus observationis pars bona cultro resecta est.

Construitur eleganter cum præsenti pro præterito, & frequentius. ut,

Memini comprimere. Plaut. Epid. 4. 1. 13. Ter. And. 2. 3. 18.

Ego, cum illam vidi, virginem forma bona
Memini videre. Ubi Donatus, Memini videre, aut Memor sum me vidisse. Aut, Memini me videre: h. e. Intelligo, scio: aut, Memini quod viderim. Memini videre, pro Vidisse. Cic. 6. Verr. 32. Hoc me memini dicere. Idem 1. de Legib. 13. Nam a primo tempore ætatis juri studere te memini. Virg. 9. Ecl. 52.

Cantando puerum memini me condere soles. Valla in Raudensem, Hic (inquit) versus magis licentiam poeticam ostendit, qua ego non uterer, duntaxat in prosa. Dicerem enim sic, Memini me puerum condidisse, seu condere solitum esse dies cantando. Hactenus Valla; cujus sententiæ refragantur exempla ex Cicerone producta.

Memini prædicere quercus. Ecloga. H. St. Prima nempe Virg. v. 17. V. omnino Voss. de Constr. cap. 12. & Periz. ad Sanct. Miner. lib. 1. cap. 14.

Aliquando tamen cum præterito. ut,

Memini permisisse. Cic. 1. Att. 10. Idem pro Rosc. Amer. 122. Meministis me ita distribuisse initio causam.

Memini diei. Ter. Eun. 4. 7. 31.

Faciam ut hujus loci, dieique, meique semper memineris. V. Grammaticos.

Officium. Plaut. Cas. 2. 3. 42. Plin. lib. 8. cap. 40. de canibus, Itinera quamvis longa meminere. Ter. Phorm. 2. 3. 40.

Si meministi quod olim dictum est, subjice. Cic. 4. Acad. 160.

Numeros memini, si verba tenerem. Virg. 9. Ecl. 45.

Omnis amantia meminerunt. Ovid. 15. Epist. 43.

Disputata ab eo. Cic. de Amicit. [Videtur error. En verba a pr. Itaque multa ab eo prudenter disputata, multa etiam breviter & commode dicta, memoriæ mandabam.

Memini, pro eo quod est Mentionem facio: recusat accusativum, postulatque genitivum, vel ablativum cum præpositione De. ut, Quintil. lib. 11. cap. 2. Neque omnino hujus rei meminit usquam Poeta ipse. & iterum, De quibus multi meminerunt. Hæc Valla lib. 3.

Eras. Plinius meminit de silvestri quodam pomi genere. in Proverb. Bis & ter quod pulchrum est. H. St.

Meminisse; infinitivus pro nomine, quod Græci dicunt τὸ μνημονεύειν. id est, memoria, seu vis ac potestas animi, qua res præteritas meminimus. Lucret. lib. 4. 769.

Præterea meminisse jacet, languetque sopore. i. e. Memoria.
Sic loquitur Ennius,

Aut occasus ubi, tempusve audere repressit. i. e. Audaciam, τὸ τολμᾶν, monuit Lambinus.

MEMĬNENS, Partic. ab antiquo Memino. Sidon. 2. Epist. 10. & 4. 12. Auson. item in Professor. 2. 39. Conf. Voss. de Anal. 3. 39. & 4. 12. & de Vit. L. L. 4. 30. p. 767.

MENTIO, ōnis. f. [μνεία] a supino Mentum, quod a Meno verbo antiquo deducitur, teste Valla lib. 3. quod Recordor, & in mentem revoco significabat.

Construitur non raro cum De: ut Cic. 2. Philip. 39. Nunquam ab eo mentio de me, nisi honorifica, nisi plena amicissimi desiderii.

Agitare mentionem. V. Agito, in AGO.

Facere mentionem, Commemorare. Cic. de Senect. 63. Lysandrum Lacedæmonium (cujus modo mentionem feci) dicere aiunt solitum, Lacedæmone esse honestissimum domicilium senectutis.

Facere mentionem necessariam alicujus rei. Quintil. lib. 2. cap. 2.

Facere mentionem de pecunia, &c. Cic. pro Quint. 37. Quum statuisses de pecunia mentionem facere. Idem 3. de Legib. 14. Demetrius ille, de quo feci supra mentionem. Et 2. Q. frat. 10. De te a Sipylo mentio est honorifica facta.

Habere mentionem. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Jacere mentionem, Paterculus lib. 2. 65. pr. Tum inter Lepidum, Cæsarem, & Antonium commercium epistolarum, & conditionum jacta mentio.

Incidere in mentionem. Cic. 1. Verr. 52. Casu in eorum mentionem incidi. Idem de Amicit. 3. Scævola quum in eam mentionem incidisset.

Incidit de Philippo. V. INCIDO.

Inferre. Liv. 4. 1. & 38. 56.

Injecta mentio de aliquo. Hor. 1. Serm. 4. 94.

Intermittere. Cic. 5. Att. 9. Nec tui mentionem intermitti sinit.

Movere rei cujuspiam. Liv. 28. 12.

Opprimere aliquam. V. OPPRIMO.

In mentione terræ dicetur: h. e. Cum mentionem terræ faciamus. Plin. lib. 2. cap. 8.

In sponsaliis proprium habet usum. Mentionem enim facere, est Poscere sponsam; & Repromittere est respondentis. V. Taubman. ad Plaut. Aul. 2. 2. 27. p. 183.

MĔMOR, ŏris. [μνήμων] omn. gen. secundum Priscianum, a Memini fit. Virg. 9. Æn. 447.

Nulla dies unquam memori vos eximet ævo. Ter. And. 1. 5. 47.
Unum hoc scio, hanc esse meritam ut memor esses sui. Virg. 4. Æn. 539.

Admissi memor. Ovid. 11. Met. 380.

Venturæ hiemis memores apes. Virg. 4. Georg. 156.

Facere aliquem memorem sui. Virg. 6. Æn. 664.

Vive memor, quam sis ævi brevis. Hor. 2. Serm. 6. 97.

Memor & gratus. Cic. 4. Verr.

Memor, Cujus nos memores sumus. Virg. 1. Æn. 8.

— sævæ memorem Junonis ob iram. Hor. 1. Carm. 23. 12.

— sive

— five puer furens
Impreffit memorem dente labris notam. h. e. Tam vehementem, ut non facile excidat memoria.
Aure memori vocem condidit. Ovid. 20. Epift. 98.
Cura memor. Ovid. 4. de Pont. 2. 7.
Ira memori te vindicat. Ovid. 21. Epift 9.
Mens memor. Hor. 2 Serm. 6. 31.
Memorem mones. Proverbium. Plaut. Stich 4. 1. 72. Capti confilii memorem mones. Convenit io eos, qui confilium dent confultiffimo, vel docent doctiorem. Lucret. lib. 3. 1053. Admonuit memorem, dixit.
MEMORIA, æ. f. [μνήμη, μνημεῖα, μνημοσύνη, μνεία, μνῆστις] Cic. 2. de Invent. 160. Memoria eft per quam animus repetit illa quæ fuerunt. Dupliciter fumitur. Eft enim vel Facultas, per quam animus repetit illa, quæ fuerunt. Thefaurus omnium rerum. Cic. 1. de Orat. 18. Thefaurus rerum inventarum & cuftos. 3. ad Heren. 27. Vel eft Actus reminifcendi; ut dicimus Redire in memoriam. Ter. And. 5. 4. 41.
Nunquid meminifti? cr. id quæro. r egone hujus memoriam patiar meæ Voluptati obftare, quum ego poffim in hac re medicari mihi? Eft & tertia fignificatio, ubi pro Rhetorici artificii parte ponitur, Memoria eft (inquit auctor ad Herennium 3.) firma animi rerum & verborum difpofitionis perceptio.
Memoria, tefte Varrone, a manando dicta, quafi Manimonia. Itaque, inquit, Salii qui cantant Mamurium Veturium fignificant Veterem memoriam. Hæc ille lib. 5. de L. L. 6.
Memoria & recordatio. Cic. de Clar. Orat. 9. Quorum memoria & recordatio in maximis noftris graviffimifque curis jucunda fane fuit.
A memoria, & Ad memoriam. V. A & AD præpofitionem.
Infigne ad memoriam. V. INSIGNIA.
In memoriam fempiternam. V. IN præpofitionem.
Annalium memoria, Teftimonio. Tacit 4. Ann. 43. pr. Lacedæmonii firmabant annalium memoria, vatumque carminibus.
Memoria patrum. Cic. pro Font. 13. Quod perfæpe & noftra, & patrum memoria, fapientiffimi judices, de clariffimis noftræ civitatis viris, dubitandum non putaverunt.
Adolefcens ille quidem, verum noftre memoria feveriffimus. Marcell. lib. 29. 481. pro, Omnium, qui noftra memoria fuerunt. H. St. Extant cap. 1. p. 429 Gronov.
Memoria rerum. Cic. 10. Fam. 32. Et quidem quum ageretur, flevis memoria rerum geftarum commotus.
Nihil poft hominum memoriam gloriofius, nihil gratius, ne tempore quidem ipfo opportunius accidere vidi. Cic. 10. Fam. 16.
Ex omni memoria ætatum, temporum, civitatum. Cic. 1. de Orat. 16. Quis non jure miretur ex omni memoria ætatum, temporum, &c.
Omnis memoriæ facile princeps. Cic. Poft redit in Senat. 5. Cn. Pompeius omnium gentium, fæculorum omnium, omnis memoriæ facile princeps.
Omni memoria, vel In omni memoria: pro In omni tempore. Cic. de Arufp. Refp. 37. Quod quidem facrificium nemo ante P. Clodium omni memoria violavit, nemo unquam adiit.
Inauditum in omni memoria. V. INAUDITUS.
Multi etiam fuperiore memoria cives Romani, &c. Cic. pro Corn. Balb. 28.
Ufque ad hanc memoriam. h. e. Ufque ad hoc tempus. Liv. 2. 41. pr.
Ut mea memoria eft. Cic. 13. Att. 31. h. e. Quantum poffum meminiffe.
Mea memoria, Memoria tua: h. e. Quantum meminiffe poffumus. Cic. pro Sext. 36. Nec vero huic tantæ multitudini, quanta mea memoria nunquam ullo in Judicio fuit, deero. Idem pro Rabir. 25. Caufam enim fufcepifti antiquiorem memoria tua.
Alta memoria. V. ALTUS.
Bona. In BONUS.
Continens. Quod quidem continens memoria fit. vide Nullus dum in NULLUS. ex Livio. H. St.
Egregia. Tacit. 4. Ann. 34.
Exoletæ jam memoriæ res. Liv. 37. 1.
Grati animi memoria apud me valuit. Cic. vide GRATUS. H. St.
Immortalis. V. IMMORTALIS.
Incredibilia memoria. Plin. 2. Epift. 3.
Intermortua memoria. V. INTERMORIOR.
Læta. Tacit. lib 3. Ann. 48.
Recens. ut, Aliquanto minore cum mifericordia, ab recenti memoria perfidiæ, auditi funt. Liv. 30. 36. extr. de Carthaginenfium legatis. i. e. Ob recentis perfidiæ memoriam.
Sancta. Tacit. 4. Hift 18. Quippe Sorani fancta memoria.
Sempiterna. Cic. pro Domo, 112.
Tenaciffima. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Vetus. ut, E vetere. Tacit. 3. Ann. 21.
Abjicere memoriam doloris. In ABJICIO.
Abit. V. ABEO.
Accipere. V. ACCIPIO.
Adæquare memoriam. V. ADÆQUO.
Adhibere memoriam. In ADHIBEO.
Adimere. In ADIMO.
Afferre. In AFFERO.
Affigere memoriæ. Quintil. lib. 10. cap. 1.
Agitare. Quintil. lib 1. cap. 8.
Amittere. In AMITTO.
Amplecti. In AMPLECTOR.
Augere. In AUGEO.
Celebrare memoriam nominis alicujus. In CELEBRO.
Circumferri avorum memoria. V. CIRCUMFERO.
Colere memoriam. In COLO.
Colligere memoriam antiquitatis. Cic. de Clar. Orat. 214.
Commendo memoriæ. V. COMMENDO.
Complecti. Cic ad Brut. 14.
Comprehendere. V. COMPREHENDO.
Confunditur memoria. Columel lib. 7 cap. 9. In majore numero diverfis notis opus eft, ne confundatur memoria cuftodis.
Confecrare nominis memoriam. V. CONSECRO.
Confervare memoriam. Cic. 4 Fam. 13.
Confignata litteris. In CONSIGNO.
Continere memoria. Quintil. lib. 9. cap. 4.
Cuftodire. ut, Animo percipere, & memoria cuftodire. Cic. 3. de Orat. 127.

Cuftodiri hominum memoria. In CUSTODIO.
Dare operam memoriæ alicujus. Cic. 8 Fam 1. Non quin mihi fuaviffimum fit, & occupato, & ad litteras fcribendas (ut tu nofti) pigerrimo, tuæ memoriæ dare operam.
Defici memoria. Columel. lib. 7. cap. 9. Qui fi memoria deficitur, quo minus agnofcat cujufque progeniem, pice liquida eandem notam fcrofæ & porcis imponat.
Delere memoriam. Cic. 2. Fam Num & memoriam rerum delere poffumus?
Deponere memoriam, vel ea memoria. Cic. pro Cæl 50.
Dilabi, vel elabi memoria. Cic. 13. Philip. 11. Ut dicitur Excidere. H. St.
Difcedit ex animo memoria. Cic. in Somn Scip. 2.
Evanuit memoria. Cic. 2. de Orat. 95. Omnis eorum memoria fenfim obfcurata eft, & evanuit.
Evellere e memoria. Cic. 5. Fam. 8.
Excitare memoriam, & ad memoriam. Cic. pro Sext 81. & in Topic. 5.
Expellere. Cæf. 1. Bell. Civil. 34. Ne nova Cæfaris officia veterum fuorum beneficiorum in eos memoriam expellerent.
Exftinguere. Cic. pro Milon. 74.
Falli memoria. Plin lib. 10. cap. 42. Conftat picas emori difficultate verbi victas, ac nifi fubinde eadem audiant, memoria falli.
Firmare memoriam. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Firmavit vetus memoria. Tacit. 5. Ann. 28.
Fugiet memoriam judicis, fi nimium fit multiplex partitio. Quintil. lib. 4. cap. 5. pr.
Habere in memoria, Meminiffe. Ter. And. 1. 1. 13. Ubi Donat. In memoria habeo; plus eft quam fi dixiffet Scio: nam quæ fcimus, poffumus oblivifci, quæ vero memoriæ mandamus, nunquam amittimus.
Implorare memoriam alicujus. V. IMPLORO.
Incurrere in memoriam communium miferiarum. V. INCURRO.
Inducere aliquem in memoriam rei alicujus. V. INDUCO.
Inferre memoriam fempiternam in domum fuam. V. INFERO.
Infixa mentibus memoria confulatus amici. V. INFIGO.
Inhæret oculis memoria imaginis. V. INHÆREO.
Infidere memoriæ. V. INSIDO.
Infidet in memoria. Cic. 2. de Orat. 122. Nihil quifquam unquam me audiente egit orator, quod non in memoria mea penitus infederit.
Intercidit memoria. V. INTERCIDO.
Labat memoria. V. LABO.
Mandare memoriæ. Cic. de Amicit. 1. Ejus difputationis fententias memoriæ mandavi, quas in hoc libro expofui meo arbitratu. Idem pro Quint. 24. Quæfo ut eum diem memoriæ mandetis.
Manet. V. MANEO.
Memini memoria facile. Plaut. Capt. 2. 3. 31.
Moritur. In MORIOR.
Obruere memoriam V. OBRUO.
Obfcurare. Cic. 2. de Orat. 95.
Occidit. V. OCCIDO.
Perdere. In PERDO.
Prodere memoriæ fermonem alicujus. Cic. 3. de Orat. 14. Sed quoniam hæc jam neque in integro effe poffunt, & fummi labores magna compenfati gloria mitigantur, pergamus ad ea folatia, quæ non modo fedatis moleftiis jucunda, fed etiam hærentibus falutaria nobis effe poffunt, fermonemque L. Craffi reliquum, ac pæne poftremum, memoriæ prodamus.
Proditum memoria. Cic. 1. de Orat. 181. Quin memoria fic effet proditum, quem pater, &c. [An Memoriæ?
Prodere memoriam alicujus rei pofteris. Cic. 8. Fam. 3.
Memoriæ proditum eft. Cic de Amicit 39 Tum & cum iis, & inter fe conjunctiffimos fuiffe M. Curium & T. Coruncanium, memoriæ proditum eft.
Proponere memoriam alicujus fibi atque imaginem. Cic. de Amicit 102. Nemo unquam aut animo aut fpe majora concipiet, qui fibi non illius memoriam atque imaginem proponendam putet.
Profequi memoriam. Cic. 10. Philip. 8.
Recordari. Cic. pro Arch. 1.
Redintegrare. Cic. 1. de Invent. 99.
Redire & regredi in memoriam. V. IN præpofitionem.
Rediit in memoriam Quintius, quo die, &c. Cic. pro Quint. 57.
Redite in memoriam, quæfo, quæ libido iftius fuerit. Cic. 3. Verr. 120. [Al. Reducite. Malim Redigite. An exemp. præc. Quintio?
Redigere, five Reducere in memoriam. Ter. Phorm. 2. 3. 36.
Referre memoriam alicujus. Cic. pro Sull. 37.
Reficienda memoria brevi repetitione rerum. Quintil. in proœm. lib. 4. 9.
Refricare memoriam facti alicujus. Cic. 3. Philip. 18.
Relinquunt acrem fui memoriam. Tacit. 15. Ann. 68.
Renovare memoriam generis intermortuam. Cic pro Muren. 16. Et, ut Scaurus, memoriam prope intermortuam generis fui virtute renovare.
Repetere memoria. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Repetere memoria eventus aliorum. Cic. 5. Fam. 16. Sic 1. de Orat. pr.
Replicare memoriam. Cic. pro Sull. 27
Repræfentare memoriam. Cic. pro Sext. 26.
Revocarem animos veftros ad Mithridatici belli memoriam Cic. pro Flac. 60.
Sequuntur antecedentem memoriam. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Servare memoriam. Cic 4. Fam.
Subeat tibi memoria noftri. Senec. Med. 7.
Sum. ut, Meliore memoria effe. V. Melior in BONUS.
In memoria effe alicui. Cic. pro Sull. 14 P. Sullæ nomen in memoria Caffio non fuit.
Memoria eft. Plaut. Truc. 2. 1. 10. i. e Memini.
Tenere memoria, five retinere. Apud Cic. pro Rofc. Amer. 35. & 3. in Catil. 19. Idem Fam 13. 74 Tibi non dubito, pro tua in me obfervantia, proque noftra neceffitudine, quin commendationem meam memoria teneas.
Tenere vivam memoriam alicujus. Cic. 2. de Orat 8 Deberi hoc a me tantis hominum ingeniis putavi, ut, cum etiam nunc vivam illorum memoriam teneremus, hanc immortalem redderem, fi poffem.
Tollere memoriam alicujus rei. Cic. 3. de Offic. 40.
Traditum eft memoriæ. Cic. in Parad. 3. Illum doctum & fapientem virum fuiffe, memoriæ traditum eft.
Tradidit memoria. Columel lib. 8 cap. 13.
Turbari memoria. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Vacillans memoria. Cic. 1. Att. 1.

Venerari memoriam alicujus. Tacit. in Vita Agric. 46.
Uſurpare memoriam alicujus cum caritate. Cic. de Amicit. 28. Quis enim eſt qui C. Fabricii, M. Curii cum caritate aliqua & benevolentia memoriam non uſurpet, quos nunquam viderit?
A libellis, a Memoria. vide in LIBELLUS. H. St.
Memoriæ, in plurali, Commentarii. Gell. Noct. Attic. lib. 10. cap. 12. Nam & pleriqne nobilium Græcorum, & Phavorinus philoſophus, memoriarum veterum exſequentiſſimus, affirmatiſſime ſcripſerunt, &c. Adde 4. 6. In veteribus memoriis ſcriptum eſt.
Memoria pro Vetuſtate, antiquum. Pacuv. Chryſe, Perque noſtram egregiam unanimitatem, quam memoria dejugat. Nonius 2. 571.
Vitæ memoriæ, pro Commentario de vita alicujus. Suet. Claud. cap. 1. extr. Sequiori ævo Memoria pro Monumento ſepulcrali dici cœpit. V. Cangii Gloſſ.

MEMORIŎLA. æ. f. dimin. [μνημείδιον] Cic. 12. Att. 1. Sed quod ſcribis igniculum matutinum; γεροντικόν eſt memoriola vacillare.
In Inſcript. Fabrett. p. 85. Idem eſt atque Conditorium.

MEMORIĀLIS, e. Adj. ut,
Memorialis liber, Enchiridion ad juvandam memoriam. Suet. In Cæſ. cap. 56. Epiſtolæ quoque exſtant ad Senatum, quas videtur primum ad paginas & formam memorialis libri convertiſſe.
Beroald. in Suetonium in c. 56. Jul. Cæſ. Scribit Gellius, quoſdam inſcripſiſſe libros titulo Memoriales, tanquam eſſent ad memoriam adminiculandam comparati. H. St. Gell. In Præf. Eſt qui Memoriales titulum fecerit. Subauditur Libri. V. not. Gronov.
Memoriales etiam inter Palatina officia. Meminit Ambroſ. Ep. 31. V. l. 10. & 11. C. de proximis ſacrorum ſcriniorum.

MEMORĀLIS, e. Idem quod Memorialis. Arnob. lib. 6. p. 196. Et abſolute Memoralia, l. 144. D. de Verb. ſignif.

MEMORALĪTER, Adv. Fortunat. lib. 4. Carm.
Annuat omnipotens longo memoraliter ævo.

MEMORALIUS, i m. Gloſſ. Gr. Lat. ὑπομνηματογράφος, Actuarius, memoralius. [An Memoralis, vel Memorialis?

MEMORĬTER, Adv. [ἀπὸ στήθους, ἀπὸ μνήμης, μνημονικῶς] Quod & Ex memoria Cic. dixit. 3. Catil. 13. Barbari dicunt Mente tenus. Cic. 4. Acad. 63. Si te, inquit, Luculli oratio flexit, quæ eſt habita memoriter, accurate, copioſe.
Memoriter cognoſcere: h. e. Optime, & mente memori tenere. Ter. Eun. 5. 3. 6.
Colligere. Cic. 2. de Fin. 34. Quos tu paulo ante cum memoriter, tum etiam erga nos amice & benevole collegiſti.
Enumerare ſententias philoſophorum. Cic. 1. de Nat. Deor. 92.
Exponere. Cic. 4. de Fin.
Memorare. Plaut. Amph. 1. 1. 261.
Meminiſſe. Plaut. Capt. 2. 1. 53.
Narrare. Cic. de Amicit. 1. Q. Mucius Augur, multa narrare de C. Lælio ſocero ſuo memoriter & jucunde ſolebat.
Proferre quid. Ter. Phorm. 2. 3. 47.
— primus eſſem, memoriter
Progeniem veſtram uſque ab avo atque atavo proferens.
Pronuntiare. Cic. 1. de Orat. 88.
Recitare. Cic. 4. Att. 3.
Reſpondere. Cic. in Vatin. 10. Tum memoriter reſpondero ad ea, quæ de te ipſo rogaro.
Salutare. i. e. Sine nomenclatore. Suet. Neron. cap. 10.
Vocare. Plaut. Aſin. 3. 2. 38.

MEMORIŌSUS, a, um. Adj. Feſt. Memorioſus, memorioſior, & Memorioſius & Memorioſiſſime facit & Gloſſæ Lat. Gr. Memorioſus, μνήμων.

MEMORIŌSE, Adv. Feſt. l. c. Corn. Fronto. p. 2194. Memorioſe qui facit, oſtendit in omni re naturæ bonum.

MEMŎRO, [μιμνήσκω, ὑπομιμνήσκω, ἱστορέω, λέγω] āre. In memoriam reducere. Plaut. Pœn. 5. 2. 104.
Patris atque matris memini. H. memorandum mihi,
Si novi forte, aut ſi ſunt cognati mihi. Sed emendati codd. habent Memora dum mihi.
Memorare, Commemorare, narrare. Cic. 1. de Legib. 7. Nam quid Accium memorem?
De re aliqua memorare. Tacit. 11. Ann.
Ordine memorare. V. ORDO.
Bella Propert. lib. 2. 1. 25.
Memorant, pro Aiunt, ferunt. Liv. lib. 1. 7. Herculemque in ea loca, Geryone interempto, boves mira ſpecie abegiſſe memorant.
Memorare memoriter. V. MEMORITER ſupra.
Verbum eſt verum quod memoratur: h. e. Quod dicitur, vel circumfertur. Plaut. Truc. 4. 4. 38. Cic. 6. Verr. 107. Enna autem, ubi ea quæ dico geſta eſſe memorantur, eſt loco præcelſo atque edito.
Memorare, Dicere, efferre, pronuntiare. Plaut. Trin. 4. 2. 41.
Faciam ita ut vis. agedum nomen tuum primum memora mihi.
Virg. 1. Æn. 18.
Muſa mihi cauſas memora.
Lepide memoras. V. LEPIDUS.

MEMŎROR, [ὑπομιμνήσκομαι] āri. paſſ. Plaut. Amph. 1. 3. 14.
Experiri iſtuc mavellem me, quam mihi memorarier. Cic. 2. de Legib. 61. Honoratorum virorum laudes in concione memorentur.

MEMORANDUS, a, um. Partic. [ὑπομνηματιστέος] Ovid. 13. Met. 13.
Nec memoranda tamen vobis mea facta, Pelaſgi,
Eſſe reor: vidiſtis enim.
Poſt nullos memorandus. i. e. Omnium primus memorandus. Ovid. 1. Triſt. 4. 1.
Longum memorandus. Stat. 1. Silv. 3. 13.
Juvenis. Virg. 10. Æn. 793.
Juventa. Virg. 4. Georg. 283.
Pugnæ memorandæ. Plaut. Epid. 3. 3. 52.
Hoc memorandum contigit urbi. Lucan. lib. 3. 388.
Nomen memorandum condere. Sil. lib. 4. 37.

MEMORATUS, a, um. Partic. Juſtin. 41. 1. 8. Quid iſtis memoratis opus eſt?
Superl. Gell. 10. 18. Sepulcrum memoratiſſimum. Et 19. 8. Memoratiſſimus liber. Et Argum. 8. 4.

MEMORATIO, ōnis. f. Corn. Gallus 1. 891.
Dura ſatis miſeris memoratio priſca bonorum.

MEMORĀTUS, ûs. m. [ὑπομνηματισμός] Idem quod Memoria. Gell lib. 10. cap. 4. Eos verſus non minus frequenti aſſiduoque memoratu dignos puto, quam philoſophorum de officiis decreta. Adde Plaut. Bacch. 1. 1. 28. Gell. 19. 11. & Plin. 21. 12.

MEMORĀTOR, ōris. m. [ὑπομνηματιστὴς] Propert. 3. 33.
Necnon ille tui caſus memorator Homerus.

MEMORATRIX, Icis. f. Valer. Flac. 6. 142.
— Eoæ memoratrix tibia pugnæ.

MEMORĀBILIS, e. Adj. [μνημόνευτος] Quod eſt dignum memoriæ. Ter. And. 4. 1. 1.
Hoccine credibile eſt, aut memorabile, &c. Idem Heaut. 5. 3. 77.
Non fit ſine periclo facinus magnum & memorabile. Cic. de Amicit. 4. Sic quum accepiſſemus a patribus maxime memorabilem C. Lælii & P. Scipionis familiaritatem.
Cauſa memorabili, ſed eventu miſero. Plin. lib. 7. cap. 43.
Ingenium. Plin. 5. 10.
Lerum memorabile. Sil. lib. 11. 172.
Munus. Tibull. lib. 2. 1. 57.
Nomen. Virg. 2. Æn. 583.
Ortus. Martial. lib. 7. 21.
Virtus glorioſa & memorabilis. Cic. 3. de Finib. 11. Si ſapiens aliquis miſer eſſe poſſit, næ ego iſtam glorioſam memorabilemque virtutem non magno æſtimandam putem.
Compar. Liv. 38. 53. Memorabilior prima pars vitæ quam poſterior.

MEMMIUS, [Μέμμιος] Nomen gentis Romanæ, veteris & illuſtris proſapiæ, ſiquidem Virg. 5. Æn. 116. a Mneſtheo Trojano Æneæ nomine arceſſit.
Velocem Mneſtheus agit acri remige Priſtin,
Mox Italus Mneſtheus, genus a quo nomine Memmi. Mox Italus, ſubaudi, Futurus. Ipſa enim familiam Memmiorum conſtituit.
Nobiles autem fuiſſe familias a Trojanis ortas Juven. oſtendit 1. Sat. 100.
— jubet a præcone vocari
Ipſos Trojugenas. A quo nomine, ſcilicet Mneſthei, ducunt Memmii genus. Servius.
C. Memmii, qui de ambitu poſtulatus fuit a Q. Curtio, meminit Cic. 3. Q. frat. 2.
Alius C. Memmius L. F. Gemellus, Ad quem ſcribit Lucretius, qui ex Pretura Bithyniam provinciam adminiſtravit, a C. Cæſare de repetundis poſtulatus, abſolutuſque, in petitione conſulatus rurſus de ambitu accuſatus & Cicerone defendente condemnatus, exulatum in Græciam abiit. Hunc Petrus Crinitus perperam cum L. Mummio confundit. Lucret. 1. 45. eum Memmiada vocat.

MEMNON, ŏnis. m. [Μέμνων] Filius Titoni & Auroræ, qui Trojanis ex Oriente ferens auxilia, & fortiter pugnans, ab Achille occiſus fuit. Ad cujus ſepulchrum, quod eſt prope Ilium, quotannis ex Æthiopia volunt aves, quas vocant Memnonidas. Lege Strab. lib. 15. ubi agitur de ſepultura ejus. Ovid. 13. Met. 595.
Niger Memnon. Virg. 1. Æn. 493. Memnon dux Æthiopum fuit, non Æthiops, & a Suſis Parſarum, & Choaſpo flumine oriundus: illas gentes ſub imperio habens, ut ait Suidas.

MEMNŎNIUS, a, um. Adj. [Μεμνόνιος] ut, Color Memnonius, Niger. Ovid. 3. de Pont. 3. 96.
Domus Memnonia. Propert. lib. 1. 6. 4.
Regna. Lucan. lib. 3. 284. Intelligit Parthos & Babylonios.

MEMNŎNIDES, [Μεμνονίδες] Aves ex cineribus Memnonis. Ovid. 13. Met. 618. V. Iſidor. 12. 7.

MEMOR, MEMORIA, MEMORITER, MEMORO, V. MEMINI.

MEMPHIS, [Μέμφις] Ægypti urbs, quam Menes Rex Ægypti condidit, ambitus ſtadiorum centum & quinquaginta, urbem omnium Ægypti præclariſſimam opportuniori totius ejus oræ loco, ubi Nilus in plures ſciſſus partes efficit formam Δ, i. e. delta, litteræ quartæ Alphabeti Græcorum. quo fit ut tanquam in Nili clauſtro poſita aditum præbeat, prohibeatve, ad ſuperiora loca navigantibus; & ad cohibendam aquarum inundationem verſus Notum aggeres ingentes oppoſuit; & a partibus ceteris undique effoſſus eſt lacus ingens ac profundus, qui urbem efficit munitiſſimam. Unde & poſteri reges fere omnes, relictis Thebis, eam ſibi regiam delegerunt, ut ſcribit Diodorus Siculus lib. 2. Hodie *Alcayram* vulgo vocant. Apud hanc erant Pyramides exſtructæ. unde Martial. lib. 2. 1. Spect. Barbara pyramidum ſileat miracula Memphis.
Carens Sithonia nive Memphis. Hor. 3. Carm. 26. 10.
Memphis, Ptolemæo libro 4. cap. 5. in finibus Arabiæ civitas, quæ *Nophet* & *Migdol* Hebræis; hodie *Meſſer*.

MEMPHĪTES, æ. [Μεμφίτης] patronym. m. ponitur loco adjectivi. ut, Bos Memphites, Apis. Tibull. lib. 1. 7. 28.
Barbara Memphiten plangere docta bovem.
Memphites, item Marmoris genus. Plin. 36. 17. Dioſc. 5. 158. Iſidor. 16. 4.

MEMPHĪTIS, Idis. [Μεμφῖτις] patronym. f. Juven. 15. Sat. 122.
— anne aliam terra Memphitide ſicca
Invidiam facerent nolenti ſurgere Nilo?

MEMPHĪTĬCUS, a, um. Adj. [Μεμφιτικὸς] ut, Tellus Memphitica. Martial. lib. 14. 38.
Dat chartis agiles calamos Memphitica tellus. Ovid. 1. de Arte Am. 77.
Nec fuge Niligenæ Memphitica ſacra juvencæ.
Enſis Memphiticus. Lucan. lib. 10. 5.

MEMPRICUS, Rex Britanniæ, qui fratrem Malym exuit vita, ut eo mortuo regnaret. Auctor Volaterranus.

M E N

MĔNA, apud Romanos fuit dea, quæ menſtruis mulierum fluoribus præeſſe putabatur. V. Auguſtin. de Civ. Dei 4. 11. & 7. 2.

MĒNA, [μαινὶς] Piſcis quidam brevis, qui hieme candidus, æſtate nigrior fit. Cic. 2. de Fin. 91. Qui voluptatem contemnunt, eis licet dicere, ſe acipenſerem menæ non anteponere. Sic citat Non. 17. 4. V. Plin. lib. 31. cap. 7. Sed rectius per æ Mæna ſcribitur, ut edidit Hard. V. MÆNIS.

MĔNÆCHMUS, [Μέναιχμος] Philoſophus Platonicus, Proconneſius, ſcripſit libros tres in libros Platonis de Republica.

Menæ-

Menæchmus item Sicyonicus historicus, scripsit historiam Alexandri Magni. Meminit utriusque Suidas, sed perperam μάνιχμος & μένιχμος scribit.

Menæchmi, [Μέναιχμοι] apud Plautum comœdia, in qua Menæchmi duo fratres introducuntur.

MENÆUS, [μηναῖος] Vitruv. 9. 8. Menstruus, pro quo tamen hodie legitur Manacus. V. Turneb. Adverf. 20. 12. [Sed Græci sermonis ratio postulat, ut aut Meniæus, μηνιαῖος, aut certe Menicus, μηνικός legatur.

MENAIS, Idis. f. Herba magica serpentium ictus sanans. Plin. 24. 17. Harduin. legit Minyas.

MENALIPPE, es. f. [Μελανίππη] fuit Antiopes Amazonum reginæ soror. Hæc ab Hercule rapta fuit in bello quod contra Amazones gessit. Juven. 8. Sat. 220. Syrma vel Antigones, seu personam Menalippes.

MENALIPPIDES, æ. m. [Μελανιππίδης] Poeta Melius genere, scripsit Dithyrambicorum plures libros, & poemata epica, & epigrammata, & elegos. Hujus ex filia nepos Manalippides junior, item poeta, scripsit Lyrica & Dithyrambica. Vixit, mortuusque est apud Perdicam regem Macedoniæ. Suidas.

MENALIPPUS, [Μελάνιππος] Tydei fuit interfector, cui caput ante obitum corrosit Tydeus ex rabie, qui apud Stat. 8. Theb. 740. ita vociferatur, — caput ò caput, ò mihi siquis

Adportet, Melanippe, tuum.

Fuit & alter Menalippus Tydei frater, quem Tydeus in venatu fertur peremisse, obque id fratricidium exsulasse.

MENANDER, [Μένανδρος] Atheniensis comicus novæ comœdiæ, strabus fuit, mente acutus, amore in mulieres insanus: scripsit fabulas LXXX, & epistolam unam ad Ptolemæum regem, aliaque nonnulla soluta oratione. Hæc Suidas. V. Quintil. lib. 10. cap. 1. & Phædr. 1. 5. 18.

Facundus Menander. Stat. 2. Silv. 1. 124.

Jucundus. Ovid. 2. Trist. 369.

Fabula jucundi nulla est sine amore Menandri.

Menander item Laodicenus, sophista, scripsit commentarios in artem Hermogenis, & in præexercitamenta Minuciani. Suidas.

Menander Hæreticus, Simoni Mago successit, non solum ejus referens impietatem, sed longe superans, majoribus portentis efferebatur, sese servatorem dictitans ex Olympo ad hominum salutem demissum, docensque nullo pacto angelos ab hominibus vinci, aut cogi posse, quam artis magicæ disciplina & baptismo ab eo traditis, ex quibus immortalitas humano generi proveniat. Omnis ex libris Irenæi. Meminit item hujus Justin. Mart. & Euseb. lib. 3. Ab hoc Menandriani hæretici qui asserebant mundum non a Deo, sed ab angelis factum.

Menandrus & Menander, utroque modo dicitur. Propert. lib. 3. 20. 28.

Librorumque tuos, docte Menandre, sales.

MENANDREUS, a, um. Adj. [Μενάνδρειος] Propert. lib. 2. 6. 3.

Turba Menandreæ fuerat nec Thaidus olim Tanta.

MENANDRICUS, a, um. Adj. Idem. ut, Menandricus fluxus. Tertull. de Pallio, cap. 4. Alii Mæandricus. Adde Salmas. ibid. p. 339.

MENANDRIANI, Hæretici. V. in MENANDER. Et adde Isidor. 8. 5.

MENAPII, [Μενάπιοι] Populi Galliæ inter Belgas, Treveris, Condrusis, Arduennæ silvæ, Rhenoque finitimi. Cæs. 2. Bell. Gall. 4. extr.

MENARIA, V. MÆNARIA.

MENAS, [Μηνᾶς] Sex. Pompeii libertus ditissimus fuit, qui quum nemini apud Romanos gestare aureum annulum, præter Senatores & Equites, esset permissum, ab Augusto id jus impetravit, ut scribit Dion. Meminit Plut. in Ant. & Cæl. lib. 6. cap. 12. [Μηνόδωρον vocat Appianus.

MENCEPS, Mente captus. Priscian. ut Auceps, aves capiens.

MENDA, æ. f. pro Vitio corporis fere ponitur. ut,

Facies menda caret. Ovid. 3. de Arte Am. 781.

Eximere mendas de corpore. Ovid. 3. de Arte Am. 653.

Nocte latent mendæ. Ovid. 1. de Arte Am. 249.

In toto nusquam corpore menda fuit. Ovid. 1. Amor. 5. 18.

MENDUM, i. n. [σφάλμα] Error, sive erratum. Cic. 2. Att. 7. Castricianum mendum nos corrigemus. Idem 13. Att. 23. Tantum librariorum menda tolluntur.

Continere mendum. Cic. 14. Att. 24. Idus Martiæ magnum mendum continent.

Corrigere. Idem 2. Verr. 104. Quid fuit antea scriptum? quod mendum ista litura correxit?

Librarii mendum. Liv. lib. 38. ubi de Scipione peculatus damnato. Malim equidem librarii mendum, quam mendacium scriptoris esse. H. St. C. 55.

MENDŌSUS, a, um. Adj. [πλημμελής] Plenum mendis & erratis. ut, Exemplar mendosum, apud Plin. 10. Epist. 75.

Historia mendosior. Cic. de Clar. Orat. 62.

Mendosum est deesse aliquam partem, & superare, &c. Cic. 2. de Orat. 83. i. e. Vitiosam, inquit Budæus.

Librarius, Mendis obnoxius. Cic. 4. Verr. 188.

Mendosus & medicandus. Hor. 1. Epist. 16. 40. Al. Mendacem.

Facies equi. Ovid. 12. Met. 399.

Natura, Vitiosa. Hor. 1. Serm. 6. 66. Budæus.

Mores. Ovid. 2. Amor 4. 2.

MENDŌSE, Adv. Incorrecte, inemendate. Cic. 3. Q. frat. 5. De Latinis vero quo me vertam nescio, ita mendose & scribuntur & veneunt.

Mendose colligis, inquit Pers. 5. Sat. 85. i. e. Vitiose.

Reddere mendose causas. Lucret. lib. 4. 506.

Mendose, Perperam, male. Lucret. lib. 4. 519.

Omnia mendose fieri, atque obstipa necessum est.

MENDOSITAS, ātis. f. apud Augustinum Epist. 10. cap. 3. & Retract. 1. 1.

MENDAX, ācis. Adj. [ψεύστης, ψευδής] proprie, Qui frequenter dicit falsum. Cic. pro Rosc. Com. 46. At quid interest inter perjurum & mendacem? qui mentiri solet, pejerare consuevit. Plaut. Men. 2. 2. 58.

Edepol haud mendacia tua verba.

Mendax debet præcedere, ut Fallax, Fallacia. Videtur autem esse Mendax ex Menda, nam Mendax utitur sermone mendoso. V. Livii locum in MENDUM. H. St. Formam tamen Adjectivi verbalis habet. Itaque alii a Mentior arcessunt, cum quo significatione convenit. Alioqui & Linguax a Lingua derivatum occurrit. Postponebatur in Lugd. voci seq.

Fui mendax mihi. i. e. Falso mihi persuasi. Ovid. 2. Epist. 11.

Sæpe fui mendax pro te mihi, sæpe putavi

Alba procellosos vela referre Notos.

Splendide mendax in aliquem. Hor. 3. Carm. 11. 35.

Mendax hujus rei est. i. e. De hac re mentitur. Plaut. Asin. 5. 2. 5.

Damnum mendax. Ovid. 1. de Arte Am. 431.

Fama. Propert. lib. 4. 2. 19.

Forma. Ovid. 3. Met. 439.

Fundus, Qui plus promittit, quam præstat. Hor. 3. Carm. 1. 30.

Nuntius. Claud. de Bell. Get. 366.

Os. Ovid. 9. Met. 322.

Somnus. Tibull. lib. 3. 4. 12.

Speculum. Ovid. 3. Trist. 7. 38.

Vir. Virg. 8. Æn. 644.

Compar. Hor. 2. Epist. 1. 112.

Invenior Parthis mendacior. Ex eo sunt Parthi mendaces, quod fugientes & tergo verso simulent se pugnare nolle, quum tamen fugiendo maxime pugnent. Alii, Parthos omnium hominum esse mendacissimos. Et quidem ita Muretus hunc locum explicat. sed priorem exegesin sequitur Lambinus.

Superl. Plaut. Rud. 3. 4. 49. Et Columel. præfat. Salutatoris mendacissimum aucupium.

MENDĀCIUM, i. n. [ψεῦδος, ψευδημοσύνη, ψευδολογία] Orationis vanitas.

Linguæ blandæ mendacia. Ovid. 15. Epist. 55.

Callidum mendacium. V. CALLIDUS.

Infacetum. V. INFACETUS.

Magna. Stat. 4. Silv. 6. 43.

Magnum & impudens. Cic. pro Cluent. 168.

Prodigiosa. Ovid. 3. Amor. 6. 17.

Accommodare mendacium. In ACCOMMODO.

Componere. In COMPONO.

Conflare. In CONFLO.

Dicere mendacium alicui. Cic. de Petit. Consf. 37.

Dicere mendacium & Mentiri quemadmodum distent, P. Nigidius (inquit Nonius 5. 80.) studiis bonarum artium præcellentissimus, manifestissime separavit, Qui mentitur, ipse non fallitur, alterum fallere conatur: Qui mendacium dicit, ipse fallitur. Quantum in se est, vir bonus præstare debet, ne mentiatur: prudens, ne mendacium dicat: alterum judicat in homine, alterum non. [An Indicat? Ceterum hæc differentia non observatur.

Eluditur mendacium mendacio. Quintil. lib. 6. cap. 3.

Facere mendacium. Quintil. lib. 5. cap. 4. pr. [Immo Facile alicui mendacium facere. quod vulgo Facilitare dicunt. V. locum.

Fallere mendacio. Cic pro Muren. 92.

Perducere aliquem ad mendacium. In PERDUCO.

MENDACIUNCŬLUM, i. n. dimin. [ψευδύλλιον] Cic. 2. de Orat. 241. Quod tamen est mendaciunculis aspergendum. Quidam hic legunt Mendaciolis.

Mendaciolis Pontanus habet de Sermone lib. 4. p. 429. Non ab re autem putat Cic. mendaciolis aspergi oportere præsertim fabellas. H. St. V. not. Camerar. ad Cic.

MENDACĬTER, Adv. Arnob. lib. 5. adversus Gentes.

Superl. Mendacissime. Augustin. lib. 1. contra Julian.

MENDACĬTAS, ātis. f. apud Tertull. de Præscript. cap. 13.

MENDACILŎQUUS, a, um. Adj. [ψευδολόγος] Qui mendacium loquitur. Plaut. Trin. 1. 2. 163.

Nihil est profecto stultius, neque stolidius,

Neque mendaciloquius, neque argutum magis.

MENDE, es. f. [Μένδη] vel MENDIS, [Μένδις] ut est apud Apollodorum, Civitas est in Thracia, unde Mendæum vinum. Steph.

Sunt & in Sicilia prope Palicos Mendæ. V. Rhodig. lib. 18. cap. 37.

MENDĒSIUM, [Μενδήσιον] Unguentum dictum a Mendesio Ægypti urbe, vel a loco ubi Mendes, [Μένδης] quod Ægyptiis capram significat, colebatur, Hermolao teste. Est autem Mendes hircus, itemque Pan deus, Ægyptia voce ac lingua vocatus, quem hirci effigie Panopolitani venerabantur, unde etiam ipsi Mendesiorum appellationem invenerunt. V. Herodotum in Euterpe, & Suid.

MENDICŬLA, æ. f. Vestis genus. Plaut. Epid. 2. 2. 39.

Quid erat induta? an regillam induculam, an mendiculam

Impluviatam? [Forte Mundiculam.

MENDĪCUS, a, um. Adj. [πτωχός, ἐπαίτης, προσαίτης] Inops, & pauper. Festus, Mendicum dici Verrius putat a mente ejus, quam fefellerit fortuna: vel quod precetur quemque ut vitæ suæ medeatur cibo. Al. quod manu indicet. Varr. 4. de L. L. 17. Mendicus a minus: cui quum opus est, minus nullo est. Sed in emendatis codd. Miseri, non Mendici, hoc etymon proponitur. Plaut. Bacchid. 3. 4. 16.

Mendicum malim mendicando vivere. Al. Vincere. Cic. 5. de Finib. 84. Paupertas si malum est, mendicus beatus esse non potest, quamvis sit sapiens.

Julius Bassus apud Senec. lib. 6. Controvers. vocat Pueros mendicos ejus cui mendicabant, Meritorios, quia ille ex stipibus collectis comessabatur.

Superl. apud Cic. pro Muren. 61. Sapientes si mendicissimi sint, etiam divites esse.

Mendicum instrumentum & exiguum, per translationem: h. e. Infirmum & imbecillum. Cic. 3. de Orat. 92. Instrumentum autem hoc forense, litigiosum, acre, tractatum ex vulgi opinionibus, exiguum sane atque mendicum est. [An Modicum? Forte & Tractum legendum.

Mendicum dici putant velum, quod in prora ponitur. Festus.

MENDĪCE, Adv. Sen. Epist. 33. Non tam mendice tecum agam, sed plena manu fiet. [Potest & hic Modice legi. & exemplo seq. Modicius, i. e. Parcius.

Compar. Tertull. de Pallio, extr. Credo ne mendicius patre cœnasset.

MENDICŬLUS, i. m. dimin. [πτωχίσκος] Cic. 2. in Catil. 5. Collectum ex senibus desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis mendiculis, ex decoctoribus, &c. Sed abesse hanc vocem a MSS. testantur docti.

MENDICĬTAS, ātis. f. [πτωχεία] Cic. pro Rosc. Amer. 86. In hac enim causa, quum viderent illos amplissimam pecuniam possidere, hunc in summa mendicitate esse.

Offerre mendicitatem. Plaut. Rud. 2. 6. 30.

Consors mendicitatis. Cic. pro Flac. 35.

Perpeti mendicitatem. Cic. 5. de Fin. 32.

Emergere ex mendicitate. Cic. in Vatin. 23.

Detrudere se ad mendicitatem. Plaut. Menæchm. 1. 3. 21.

MENDICIMŌNIUM, i. n. [προσαιτεῖον] pro eodem accepit Laber. teste Nonio, 2. 55. Conf. Gell. 16. 17.

MENDICO, [πτωχεύω, ἐπαιτέω, προσαιτέω] āre. Vitæ alimenta ostiatim postulare. Juven. 6. Sat. 542.

Arcanam Judæa tremens mendicat in aurem.

Mendicare sibi malum, per metaphoram dixit Plaut. Amphit. 4. 2. 12.

Mendicarier, pro Mendicare, apud Plaut. in Vidul. Malim moriri meos quam mendicarier. Nonius, 2. 541.

MENDICANS, antis. Partic. [πτωχεύων] Plaut. Capt. 2. 2. 73.

Potius quam illi, ubi minime honestum est, mendicantem vivere.

MENDICĀTUS, a, um. [πτωχευθεὶς] aliud Partic. ut, Cibo mendicatu pasci. Ovid 5. Trist. 8. 14.

MENDICĀTIO, ōnis. f. Senec. Epist. 10. Quid sibi vult tam fœda vitæ mendicatio? Firmic. lib. 1. cap. 3.

MENDICĀBŬLUM, i. n. [ἐπαίτης] antiquum pro Mendicatione. Plaut. Aulul. 4. 8. 3.

— nam istos reges ceteros
Memorare nolo, hominum mendicabula. Nonius 2. 541. Apul. lib. 1. Florid. fin. Palliata mendicabula obambulant. Uti dicitur Scelus pro Scelesto. Nam Mendicabulum proprie dictum pro Mendicitate nusquam hodie occurrit. [Puto eadem forma dici, ac Prostibulum, nec de fortunæ conditione, sed de ipsis hominibus semper intelligi

MENDICĀBUNDUS, a, um. Adj. Augustin. Epist. 140. Mendicabunda prece stipem rogare.

MENDOSUS, MENDUM. V. MENDA.

MENĔCEUS, vel potius MENŒCEUS, trisyll. [Μενοικεύς] Creontis Thebanorum regis filius. Stat 7. Theb. 251.

— video quæ noster signa Meneceus,
Quæ noster gerat arma Creon. V. MENŒCEUS.

MĔNĔCINA, [Μενεκίνα] Urbs in OEnotria, a qua

MENECINÆUS, [Μενεκιναῖος] & MENECĪNUS, [Μενεκῖνος] gentile. Stephanus de Urbibus.

MENĔCRĂTES, [Μενεκράτης] Syracusanus medicus, nullam dicitur accepisse mercedem medendo. Curabat in primis sacrum morbum, tantum hac mercede contentus, ut liberati se ipsius esse servos faterentur; se vero Jovem appellabat. V. Ælianus de Varia historia 10. 51. Athen. lib. 7. Suidas.

Alter Menecrates Comicus poeta fuit, ut scribit Suidas

MĔNĔDĒMUS, [Μενέδημος] Nobilis inter Socraticos philosophos, Phædri discipulus, pauperis architecti filius, oriundus ex Eretria civitate, e quo philosophi Eretriaci dicti sunt, teste Cic. 4. Acad. 129.

Menedemus alter Rhodius, Aristotelis auditor ac discipulus præcipui nominis, de quo vide Gell. 13. cap 5.

MENELĀIUS Mons proxime Spartam, cujus meminit Liv. 34. 28.

MĔNĔLĀUS, [Μενέλαος] filius Atrei, frater Agamemnonis, Rex Spartæ civitatis, & maritus Helenæ, quam rapuit ei Paris.

Menelaum ipsum, dulcem illum quidem tradit Homerus, sed pauca dicentem. Cic. de Clar. Orat. 50.

MENELAI PORTUS, inter Cyrenas & Ægyptum, de quo Nep. in Agesil. cap. 8. n. 6.

MENELĀĒUS, a, um. Adj. [Μενελάειος] Propert. 2. 12. 14.

Ipse Paris nuda fertur periisse Lacæna,
Cum Menelaëo surgeret e thalamo.

MENĔLEUS, V. MALANEUS.

MENENIA Gens, Romæ fuit Plebeja, ex qua Agrippa Menenius C. F. Lanatus, COS. cum P. Postumio Ann. CCL. ut Cassiodorus, ut Liv CCLI. De Sabinis triumphavit. Legatus ad plebem in sacrum montem Ann. CCLX. eam in gratiam cum patribus reduxit. Mortuus est Sp. Cassio, Post. Cominio iterum COSS. Ann. CCLXI. Ejus funus publica impensa elatum. Dionysius lib. 5. & 6. Liv 2. cap. 35.

MENĔPHRON, [Μενέφρων] Viri proprium, qui cum matre concubuit, auctore Ovid. lib. 7 Met. 387. V Hygin Fab 25.

MENERVO, Moneo. Vox antiqua & obsoleta, unde Promenervat, Monet, in Saliari carmine: & Menerva postea Minerva. V. Scal. conject. in Varr. v. Minerva.

MĒNES, [Μήνης] teste Herodoto, primus omnium hominum in Ægypto regnavit, sub quo tota Ægyptus, præter Thebaicam plagam, palustris fuit.

MENESTHIUS, [Μενέσθιος] fuit Areithoi & Philomedusæ filius, ex Arne civitate, quem Paris in Bello Trojano occidit: teste Homero in initio lib 7. Iliad.

MENESTHO, Nympha: a memorando dicta. Unde

MENESTHEUS, [Μενεσθεύς] Auriga Diomedis, de quo Stat. 6. Theb. 712. Alius fuit Athenarum dux, Thesei & Phædræ filius, ac frater Demophoontis.

MENIANA, V. MÆNIANA in MÆNIUS.

MĒNINX, [Μῆνιγξ] Insula est, teste Plin. lib. 5. cap. 7. circa Africam clarissima, longitudine XXXV. mill. pass. latitudine XXV. ab Eratosthene Lotophagitis appellata. Vulgo Gerbes. V. Strab. cit. Sil. 3. 318.

Meninges [μήνιγγες] item dicuntur Cerebri involucra, quæ vulgo Duram & Piam Matrem vocant.

MENIPPUS, [Μένιππος] Phœnix, Philosophus Cynicus; nihil serium edidit: At ipsius libri ridendi materiam affatim præbent. Cumque habendi cupidissimus esset, bonis amissis laqueo vitam finivit. Auctor Diogenes Laertius lib. 6. Hunc Macrobius philosophum & servum fuisse tradit, scripsisseque libros, quos in Satyris M. Varro imitatus, quas Menippeas nominavit; alii vero Cynicas. Vide ipsum Macrob. lib. 1. Saturn. cap. 11.

Menippus alius Poeta comicus fuit, auctore Suida.

Menippus item alius Stratonicensis, in tota Asia disertissimus, præceptor Ciceronis, ut ipse in Brut. 315. testatur, Post a me, inquit, Asia tota peragrata est, cum summis quidem oratoribus, quibuscum exercebar ipsis lubentibus; quorum princeps erat Menippus Stratonicensis, meo judicio tota Asia illis temporibus disertissimus; &, si nihil habere molestiarum, nec ineptiarum Atticorum est, hic Orator in illis numerari recte potest. Hactenus Cic.

MENIS, [μηνίς] Lunula in fronte librorum ad ornatum depicta. V. Turneb. Advers. 22. 10. Auson. Profess. Coronide,

Quos legis a prima doctores Menide libri,
Doctores patriæ scito fuisse meæ.

MĒNIUS, [Μήνιος] Lycaonis filius, qui quum, patre in lupum verso, & domo conflagrante, Jovem detestaretur, ab eodem fulmine percussus est. Ovid. in Ibin, 472. conf. MÆNIUS.

MENLARIA, Ptolem. lib. 2. cap. 6. Hispaniæ urbs. Vulgo *Mertia*.

MENNOMIA, æ. f. Gemmæ nomen apud Plin. 37. 10.

MĔNO, Verb. antiq. pro Recordor. Unde Memini.

MĔNŌBA, [Μενώβα] Urbs est Hispaniæ apud Melam, lib. 2. cap. 6. Olivarius dicit eam nunc vocari vulgo *Velez Malaga*.

MĒNŎDŎTUS, [Μηνόδοτος] Medicus insignis ætate Serapionis, cujus meminit Galen in Therapeut

MĔNŒCEUS, [Μενοικεύς] Juvenis Thebanus, filius Creontis, qui pro patriæ salute sanguinem suum, atque adeo vitam ipsam sponte profudit. V. Cic. 1. Tusc. 116. & Juvenal. 14. Sat. 240. V. MENECEUS.

MENŒCĒUS, a, um. Adj. [Μενοικεῖος] Stat. 10. Theb. 840.

MĔNŒTES, [Μενοίτης] Nomen unius ex sociis Æneæ, qui gubernator fuit navis cui nomen erat Centaurum. Virg. 5. Æn. 161.

Rectorem navis compellat voce Menœtem.

MENŒTIUS, [Μενοίτιος] Filius Actoris pater Patrocli; unde

MENŒTIADES, æ. m. [Μενοιτιάδης] ipse Patroclus. Sic vocant Poetæ. Ovid. 5. Epist 25.

Ipse Menœtiades tunc, quum tradebar, in aurem, &c. Propert. lib 2. 1. 38.

MENOGENUM, i. n. Herba. Apul. cap. 64.

MĔNŎLES, V. MÆNOLES.

MĒNŎPHĬLUS, [Μηνόφιλος] Eunuchus fuit, cui Mithridates e Pompeio victus filiam servandam dedit in arce quadam; quam quum Manlius Priscus obsedisset, defensoresque deditionem parare Menophilus sentiret, interfecta illa, gladium in viscera sua compegit, veritus ne captiva puella raperetur & violaretur. Auctor Ammianus Marcell. lib. 16. cap. 7. extr. Est & alius Menophilus apud Martial lib 7. 81.

MĔNOSCA, [Μένοσκα] Oppidum Vardulorum in Tarraconensi Hispanis; cujus meminit Plin lib. 4 cap. 20 & Ptolem. lib 2. cap. 6.

MĔNOSGADA, [Μενοσγάδα] Bohemiæ urbs apud Ptolemæum Hodie Egra, *Eger*.

MENS, mentis. f. [νοῦς, φρὴν] quasi eminens, est enim Altior animi pars, qua etiam divina percipimus Lactant. lib. 7 cap. 12 Primum non idem est Mens & Anima: aliud est enim quo vivimus, aliud quo cogitamus. Nam dormientium mens, non anima, sopitur; & in furiosis mens extinguitur, anima manet. Cic. 1. Off. 105. Hominis autem mens discendo alitur, & cogitando: semper aliquid aut inquirit, aut agit, videndique & audiendi delectatione ducitur.

Mens animi. Plaut. Cist. 2. 1. 5. Nullam mentem animi habeo.

Plur Mentes. Quintil. lib. 2. cap. 9. Discipulos id unum interim moneo, ut præceptores suos non minus, quam ipsa studia ament: & parentes esse non quidem corporum, sed mentium credant.

Mens, pro Anima. Prudent. Hymn. ad Exsequias 34. 12.

Nam quod requiescere corpus
Vacuum sine mente videmus.

Mens & cogitatio. Cic. 7. Verr. 35. O dii immortales, quid interest inter mentes hominum & cogitationes.

Mens & sententia. Cic pro Muren. 1. Ut vestræ mentes atque sententiæ cum populi Romani voluntate suffragiisque consentiant.

Mens & voluntas. Cic. de Arusp Resp. 41. Ut dolerent boni omnes, non illa tanta ornamenta ad meliorem mentem voluntatemque esse conversa.

Mens, Voluntas, sententia, & quam vulgus *intentionem* vocat. Virg. 1. Æn. 308.

— in primis regina quietum
Accipit in Teucros animum, mentemque benignam.

Mens omnibus una est Virg. 4. Georg. 212.

Hac mente sum. i. e. Eo animo. Cic. 1. de Orat. 380. Ego autem defenderem hac eum mente fuisse, &c.

Senatus princeps salutis mentisque publicæ. Cic. de Arusp. Resp. 58.

Quæ mens eum, aut quorum consilia, a tanta gloria avocarint? Cic. 10. Fam. 24.

Mens, pro Memoria. Cic. in Brut. 219. de Curione: Tum Brutus admirans, Tantamne fuisse oblivionem, inquit, in scripto præsertim, ut ne legens quidem unquam senserit quantum flagitii commisisset? Paulo post, Jam qui hac parte animi, quæ custos est ceterarum ingenii partium, tam debilis esset, ut ne in scripto quidem meminisset, quid paulo ante posuisset, huic minime mirum est ex tempore dicenti solitam effluere mentem. I. e. Memoriam.

Mens, pro Consilio. Virg. 1. Æn. 680.

Qua facere id possis, nostram nunc accipe mentem. Servius.

Mens, Dea apud Romanos Ovid. 6. Fast. 241. Liv. 23. 31. Quæ & aliquando Bona Mens appellatur. Propert. 3. 23. 19.

Mens bona, sana; & Mens mala, stulta: contraria.

In querelis meos. V. 1 M.

Agitatio mentis. Quintil. lib. 1. cap. 1.

Agitatus mentis. Varr. de L. L. lib. 5. 6.

Alienatio. Plin. lib. 21. cap. 21.

Discordia. Ovid. 10. Met. 445.

— non toto pectore sensit
Lætitiam virgo, præsagaque pectora mœrent.
Sed tamen & gaudet: tanta est discordia mentis.

Facies mentis. Ovid. 5. Met. 568.

Vertitur extemplo facies & mentis, & oris;
Nam modo quæ poterat Diti quoque mœsta videri,
Læta deæ frons est.

Gaudia mala mentis. Virg. 6. Æn. 278.

Præsagia. Ovid. 15. Met. 440.

Quæstio. Quintil. lib. 3. cap. 6.

Ruina. Ovid. 16. Epist. 32.

Tunc ego te vidi, tunc cœpi scire quis esses,
Illa fuit mentis prima ruina meæ.

Sacraria. Stat. 5. Theb. 246.

Arcem hanc æternam, mentisque sacraria nostræ
Testor. Verba sunt Juvia.

Templa. Lucret. lib. 5. 104.

— via qua munita fidei
Proxima fert humanum in pectus, templaque mentis. h. e. In secreta mentis & interioris animi, qui res a sensibus cognitas judicat & discernit

Tumultus. Hor. 2. Carm. 16. 11.

Vitium.

Vitium. Ovid. 1. Amor. 10. 14.
Anxius mentem. Stat. 12. Theb. 193.
Compos mentis, Idem quod Sanæ mentis, vel suæ mentis. Cic. in Pison. 48. Præsidium tu populi Romani, custodiam provinciæ, injussu populi Senatusque dimisisses, si tuæ mentis compos fuisses.
Commotus mente. Plin 23. 1.
Exsul mentis. Ovid. 9. Met. 409.
 Attonitusque malis, exsul mentisque, domusque.
Ferox mentis. Ovid. 8. Met. 613.
Inops mentis. Ovid. 2. Met. 200.
 — minitantem cuspide vidit
 Mentis inops.
Integer mentis. V. INTEGER.
Non potens mentis. Senec. Thyest. 7.
Abderitica mens, i. e. Stupida. V. ABDERITA.
Adultera. Ovid. 3. Amor. 4. 5.
 Ut jam servàris bene corpus, adultera mens est.
Ægra. Tibul. lib. 3. 4. 19.
Alta mentis capax animal. Ovid. 1. Met. 76. h. e. Divinæ mentis particeps homo.
Antiqua. Ovid. 2. Met. 485. Pristinus animus.
Arida mens est. Valer. 7. Argon. 244.
 Nulla quies animo, nullus sopor, arida mens est.
Augusta. Ovid. 15. Met. 145.
Avida belli. Lucan. lib. 6. 29.
Bona. Pers. 2. Sat. 8.
Bonæ mentis juvenes. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Cæca futuri mens hominum. Stat. 5. Theb. 719.
Captiva. Ovid. 1. Amor. 2. 11.
 Ipsa ego præda recens, factum modo vulnus habebo,
 Et nova captiva vincula mente feram.
Certa. V. Gerere aliquid certa mente, & Manet mens. infra.
Circumflua luxu. Claud. in Cons. Prob. & Olyb. 40.
Conscia. In CONSCIUS.
Conscia sibi mens facti. Lucret. lib. 3. 1031.
Conscia sibi mens recti. Virg. 1. Æn. 608
Crudelior ipso mens pelago. Ovid. 11. Met. 701.
Cupida. Ovid. 6 Epist. 71.
Dira. Virg. 2. Æn. 519.
Divinæ mentis pars. Virg. 4. Georg 220.
Facilis ad pejora Quintil. lib. 1. cap. 2.
Fluxa senio. Tacit. lib. 5. Ann.
Fortis Ovid. 3. Amor. 2. 10.
Fragilis. Stat. 10. Theb. 165.
Frigida. Lucret. lib. 3 300.
Furtiva. Ovid. 17. Epist. 265.
Generosa. Ovid. 3. Trist. 5. 32.
Honesta. Senec. Theb. 1.
Humanæ Ovid. 1. Met 55.
Ignara culpæ. Stat. 4. Silv. 6. 92.
Ignea. Sil. lib. 3. 136. i. e. Cælestis, & ardens omni virtute.
Illiberalis. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Impenetrabilis iræ mens. Sil. lib. 7. 561.
Impia. Senec. Octav. 5.
Impigræ experientia mentis. Lucret. lib. 5. 1451.
Incertæ discordia mentis. Ovid. 9. Met. 629.
Incertæ mentis levitas, & mobile pectus. Sil. lib. 16. 147.
Infirma. Ovid. 19. Epist. 7.
Insana. Tibull. lib. 2. 6. 18.
Integra. Hor. 1. Carm 31. 19.
Interrita mens lethi. Ovid. 10. Met. 616.
Invicta. Sil. lib. 4 193.
Læva. Virg. 1. Ecl. 16.
Liberæ. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Magna. Virg. 6. Æn. 12.
 — magnam cui mentem animumque
 Delius inspirat vates. De Sibylla.
Melior. V. Melior in ANNUS.
Miseræ hominum mentes. Lucret. lib. 2. 14.
Perniciosissima mens, multisque malo futura. Quintil. lib. 5. cap. 9.
Pia. Ovid. 8. Met. 767.
Placida & alta. Quintil. in procem. lib. 6.
Præsaga mali. Virg 10. Æn. 843.
Prescia. Sil. lib. 16. 89.
Pristina. Ovid. 3. Met. 104.
Profunda. Claud. de Bell Get. 85.
 — qui mente profunda
 Hauserat urbis opes. Mentem vocat Cupiditatem.
Profusa, Liberalis. Stat. 3. Silv. 1. 91.
 Tune, inquit, largitor opum, qui mente profusa
 Tecta Dicarchæi pariter, juvenemque replesti
 Parthenopen? &c.
Prona mens in ferrum. Lucan. lib. 1. 456. In ferrum, In cædes,
Provida. Ovid 7. Met. 712.
Rudis. Quintil lib. 1. cap. 12.
Sacra. Ovid. 6. Fast. 6.
 Impetus hic sacræ semina mentis habet.
Sagax. Lucret. lib. 1. 1021.
Sanæ mentis compos. Ovid 8. Met. 35.
Segnis ad artem. Claud. 1. in Eutrop.
Severa. Claud. in 1. Cons. Stilich. 26.
Sincera. Claud. 4 Cons. Hon 229.
 — æthereis miscens terrena Prometheos,
 Sinceram patri mentem furatos Olympo, &c.
Sobria. Claud. 1. in Eutrop 210.
Solida, Constans. Hor 3. Carm. 3. 4.
Stolidæ præcordia mentis. Ovid. 11. Met. 149.
Surda V. SURDUS
Temperata. Hor. 2. Carm 3. 3.
Teneræ. Quintil. lib. 2. cap. 4. V. infra, Satiare teneras &c.

Tristis. Ovid. 12. Epist. 148.
Vacuæ. Virg. 3. Georg. 3.
 Cetera, quæ vacuas tenuissent carmina mentes,
 Omnia jam vulgata.
Accendere mentes in prælia. Sil. 4. 170.
Accipere benignam mentem in aliquem. Virg. 1. Æn. 308.
Addere mentibus. In ADDO.
Addere ardorem mentibus. Virg. 9. Æn. 184.
Adhibent solatia surdæ menti. Ovid. 9. Met. 653.
Adjicere mentem dictis, Auscultare diligenter. Ovid. 14. Met. 319.
Advertite mentes faciles. Ovid. 1. de Arte Am. 267.
Adverte huc mentem. In ADVERTO.
Agitare aliquid mente. Ovid. 2. Fast. 93.
Agitat mihi mens. Virg 9 Æn. 186.
 Aut pugnam, aut aliquid jamdudum invadere magnum
 Mens agitat mihi, &c.
Agitatur furiis mens vecors. Ovid. in Ibin 345.
Agit succensas mentes libido. Senec Hippol. 4.
Agor miseræ turbine mentis Ovid. 2. Amor. 9. 28.
Agere in mente. Varr. de L. L. lib. 5. 6.
Alienari mente. In ALIENO.
Alere mollius teneras mentes more nutricum. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Amovere mentem motam. Varr. lib. 5. de L. L. 6.
Aperire mentem Ovid. 1. Fast 445. de avibus,
 Sed nihil ista juvant, quia linguæ crimen habetis,
 Dique putant mentes vos aperire suas. Idem 1. de Arte Am. 242.
 Tunc aperit mentes ævo rarissima nostro
 Simplicitas.
Appellere mentem ad philosophiam. V. APPELLO.
Ardebant mentibus captis Ovid 4. Met. 62. Captis, amore.
Armata mens dolis. Sil. lib. 1. 188.
Arrectæ mentes, stupefactaque corda. Virg 5. Æn. 643.
Audire æquis mentibus. Virg 9. Æn. 234
Aversa deæ mens. I. e. Non favens nobis. Virg. 2. Æn. 170.
Augurat mens. Virg. 7. Æn. 273.
 — hunc illum poscere fata,
 Et reor, & (si quid veri mens augurat) opto.
Calere morbo mentis aliquem. Hor. 2. Serm. 3. 80.
Captus mente, dicitur (auctore Festo) quum mens ex hominum potestate abiit.
Capere mente. In CAPIO.
Carere bona mente. Ovid. 2. Amor. 8. 10.
Circumspicere celeri mente. Ovid. Rem Amor. 89.
Coire mente. Quintil. lib. 5. cap. 11. Nihil obstat, quo minus justum matrimonium sit mente coeuntium.
Colligere mentem. Ovid. 14. Met. 352.
 Ut primum valido mentem collegit ab æstu,
 Quid coperet passura fuit.
Commoveri mente. V. COMMOVEO.
Commota. Hor. 2. Serm 3. 278.
Componere mentem belligeram somno. Sil. lib. 3. 162.
Comprehendere aliquid mente. Cic. 3. de Nat. Deor. 21.
Concidere mente. V CONCIDO.
Concipere aliquid mente. Tacit. 2. Ann. 54.
Concussa metu mentem virago. Virg. 12. Æn. 468.
Confusa. Virg. 2. Æn. 736.
 Hic mihi nescio quod trepido male numen amicum
 Confusam eripuit mentem.
Conquassatur mens, animæque potestas. Lucret. lib. 3. 599.
Conscelerata. V. CONSCELERO.
Consentire mente una. In CONSENTIO.
Consistere mente. In CONSISTO.
Consistit mens, Quiescit. Virg 1. Æn. 647.
 Æneas (neque enim patrius consistere mentem
 Passus amor) rapidum ad naves præmittit Achatem.
Consitus cæca caligine mentis. Catull. Argon. 62. 207.
Conspicere mente aliquem. In CONSPICIO.
Constringere dubias mentes, Coercere. Lucan. lib. 5. 256.
Convertere mentem alio. Lucret. lib. 4. 1058.
Convertere mentes hominum oratione. In CONVERTO.
Corruere molem mentis. Lucret. lib. 3. 824. h. e. In ruinam perditionemque dare.
Crescit & senescit mens. Lucret. 3 447.
Dare mentem. Cic. pro Milon. 89. Hic dii immortales mentem dederunt illi perdito ac furioso, ut huic faceret insidias Supra dixerat, Mentem injecit: Ea, inquit, vis igitur ipsa, quæ sæpe incredibiles huic urbi felicitates atque opes attulit, quæ illam perniciem exstinxit ac sustulit, huic primum mentem injecit, ut vi irritare, ferroque lacessere fortissimum virum auderet. Significat autem Mentem dare, vel injicere, Excitare desiderium in pectore alicujus, subitoque ad aliquid gerendum impellere. Virg. 3. Georg. 267. de furore equarum agens.
 Et mentem Venus ipsa dedit. Liv. 6. 18. ubi Manlium plebis animos contra Patres inflammantem inducit: Dii prohibebunt hæc. sed nunquam propter me de cælo descendent: vobis dent mentem oportet, ut prohibeatis, sicut mihi dederunt armato togatoque, ut vos a barbaris hostibus, a superbia defenderem civibus.
Deditæ mentes cum oculis. V. DARE.
Deducere mentes. Pers. 5. Sat. 35.
Deduci a mente & consilio. In DEDUCO.
Deficere tota mente. Ovid. 9. Met 635.
Deflectere duram mentem. Lucan. lib. 3. 303.
Demittere mentem, Desperare. Virg 12. Æn. 609.
 Hinc totam infelix vulgatur fama per urbem:
 Demittunt mentes: it scissa veste Latinus, &c. Servius.
Deponere mentem, mentemque in gremio mimæ. Cic. 11. Philipp. 24. Tu vero, qui te ab eodem Cæsare ornatum negare non potes, quid esses, si tibi ille non tam multa tribuisset? ecquo te tua virtus provexisset? ecquo genus? In lustris, popinis, alea, vino, tempus ætatis omne
coo.

consumpsisses ut faciebas, quum in gremiis mimarum mentem, mentumque deponeres. [An, Mentem, mentemque?
Deprehendere aliquid memori mente. Lucret. lib. 3. 871.
Desistere a. Cic. 5. Fam. 2.
Destituunt verba paratam mentem. Lucan. lib. 5. 731.
Discedere a mente. Varr. de L. L lib. 5. 6.
Dividere. Catull. 60. 15.
Nos alio mentes, alio divisimus aures.
Dominatur in æquas mentes Venus. Lucan. lib. 5. 727.
Durat mentem. Tacit. 3. Ann. 15.
Effervescit in ira iracunda mens. Lucret. lib 3. 296.
Effluit illi mens. V. paulo ante Mens, pro Memoria.
Emotæ mentis homo. Lactant. lib. 1. cap. 4. Quia enim mentis emotæ, non modo futura præcinere, sed etiam cohærentia loqui possit? i. e. Quis furiosus, &c.
Erecta mens circa studia. Quintil lib. 1. cap. 3.
Exacuere mentem ad varia conamina. Sil. lib 7. 142.
Excoquit mentem ignis acrior. Senec. Herc. fur. 1.
Excutere mentem alicui. V. EXCUTIO.
Explorant mentes deorum. Sil. lib. 5. 60.
Extrahit mentem spes anxia Stat 1. Theb. 322.
Exuere mentem. Virg. 4. Æn. 319. — & istam
Oro (si quis adhuc precibus locus) exue mentem.
Facere aliquid bona mente. Quintil. lib. 5. cap. 10. Ut sic dicam, bona mente factum, ideoque palam
Farre aliquid composita mente. Ovid. 3. de Arte Am. 572.
Hic fera composita vulnera mente feret.
Ferre aliquid iniqua mente. Ovid 8. Met. 634.
Ferra aliquid placida mente. Ovid. 13. Met. 214.
Firmata. Ovid Rem. Amor. 245.
Flectere mentem duram Ovid. 9. Met. 607.
Flectere consilium mentis crudelis Catull. Argon. 62. 136.
Fodere mentes stimulo invidiæ Sil. lib. 7. 512
Formandam quam optimis institutis mentem infantium judicat. Quintil. lib. 1. cap. 1. de Chrysippo.
Formandæ asperioribus studiis teneræ mentes. Hor. 3. Carm. 24. 53.
Fugere. Ovid. 9 Epist. 135.
Mens fugit admonitu, frigusque perambulat artus.
Furiata mente juvenis. Virg. 2. Æn 406.
Gerere aliquid certa mente, i e. Obfirmata mente. Ovid. 18. Epist. 38.
Quid mecum certa prælia mente geris?
Gerere sollicitam mentem formidine Lucret. lib. 3. 1062.
Gerere tumores magnos mente, Superbire. Lucan. lib. 10. 99.
Habitat mentes deus. Stat. 12. Thebaid 503.
Nulla autem effigies, nulli commissa metallo
Forma Deæ: mentes habitare, & pectora gaudet.
Hærere mentibus. Hor. 2. Epist. 1. 53.
Mævius in manibus non est, & mentibus hæret
Pæne recens.
Impellera. ut. Dii illum in eam mentem impulerunt, Dii illi mentem dederunt, Dii illi mentem injecerunt ut conaretur, &c. Cic. pro Milon. 85. [Sic sæpe Herod. H. St. Puto Herodotum innuit.
Imposita mens cunctis. Stat. 1. Theb. 227.
Incidit mihi in mentem hæc res. V. INCIDO.
Incitatus mente. V. INCITO.
Induit in mentes animosque hominum apologos Æsopus. V. INDUO.
Inficere mentem. Quintil lib. 1. cap. 11. Et mentem præcipue in ætate prima teneram adhuc, & rudem inficiunt.
Infixa. ut, Mens intelligentiaque nostra infixa in eas imagines, &c. Cic. 1. de Nat. Deor. 49.
Infixa mentibus memoria alicujus. V. INFIGO.
Inhærescunt penitus in mentibus. V. INHÆREO.
Innectere mentem alicujus. Senec. Hippol. 4. Implicare.
Insertare mentem cælo, Cælestia investigare animo. Stat. 3. Theb. 550.
Insidere in mente. V. INSIDEO.
Insistere mente & animo in rem aliquam. V. INSISTO.
Instigat mentes furor. Senec. Thyest. 1.
Intenta malis. Ovid. 4. Trist. 1. 4.
Intrare in mentem judicis dicitur quippiam. V INTRO.
Introspice in mentem tuam ipse. V. INTROSPICIO.
Labat mens. Cels. lib. 4. cap. 19.
Labi mente. In LABOR, ēris.
Lapsæ spes & mentes. Sil. lib. 10. 310.
Laxarunt duram mentem munera Bacchi. Sil. lib. 11. 288.
Loqui mente simulata. Virg. 4. Æn. 105.
Lymphata. Hor. 1. Carm 37. 14.
Maculatæ crimine. Sil. lib 11. 200.
Madet mens. Lucret. lib. 3. 478. h. e. Tanquam ebria vacillat.
Mandare animis & mentibus. V. MANDO, are.
Manet. ut, Mens mihi non manet certa sede. Hor. 1. Carm. 13. 4.
[ἵσταται. H. St.
Manet immota mens. Virg. 4. Æn. 449.
Mulcere mentes. Ovid. 10. Met. 301.
Mutara. In MUTO.
Mutat insania mentem. Virg. 4. Æn. 595.
Negare rigida mente aliquid. Ovid. 3. Epist. 96.
Nutrita mens & indoles sub faustis penetralibus. Hor. 4. Carm. 4. 25.
Oblimare mentem. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 29.
— dissuasor honesti
Luxus, & humanas oblimat copia mentes. V. OBLIMO.
Obtundere. In OBTUNDO.
Pacificare. Senec. Agamemn. 3.
Peragrare omnia mente, animoque. Lucret. lib. 1. 75.
Perculsa mentem formidine mater. Virg 4. Georg. 357.
Perculsæ semel mentes mobiles ad superstitionem. Tacit. 2. Ann. 28.
Perculsa mente dederunt lacrymas. Virg. 9. Æn. 292.
Percutit mentem pietas. Stat 11. Theb. 606.
Perfert obstinata mente. Catull. 8. 11.
Permanet firma mens. Ovid. 16. Epist. 168.
Permotus mente. In PERMOVEO.

Perturbata animi mens in mærore. Lucret. lib. 6. 1182.
Petere tota mente. Virg. 4. Æn. 100. — habes tota quod mente petisti.
Præcipitat mentem furor, iraque. Virg. 2. Æn. 317.
Præditus alta mente In ALTUS.
Præmollire. Quintil. lib.6. cap.5. Quo genere defensionis etiam offendisset nondum præmollitas judicum mentes.
Pressus mentem formidine. Virg 3. Æn. 47.
Receptum munus læta mente. Ovid. 2. Amor. 15. 3.
Recludere mentes superas, Consilia aperire Deorum. Sil. lib. 1. 19.
Redit mens. Ovid. 9. Met. 582.
Mens tamen ut redit, pariter rediere furores.
Reducit spem Lyæus anxiis mentibus. Hor. 3. Carm. 21. 17.
Relaxara mentem. Senec. Hippol. 4.
Relevata ab hac cura. Ovid. 1. Trist. 11. 12.
Repetere aliquid mente inoblita. Ovid. 4 de Pont. 15. 37.
Reponere mentem alicui, Reddere animum. Valer. 7. Argon. 245.
Repostum alta mente. Virg 1. Æn. 30.
Revincire mentem amore. Catull. 59. 33.
Sanatur mens. Lucret. lib 3. 509.
Et quoniam mentem sanari, corpus ut ægrum,
Cernimus, & flecti medicina posse videmus:
Id quoque præsagit mortalem vivere mentem.
Satiare teneras mentes veluti quodam jucundioris disciplinæ cibo, lacteque. Quintil. lib 2 cap. 4. Quin ipsis doctoribus hoc curæ esse velim, ut teneras adhuc mentes more nutricum mollius alant, & satiari velut quodam jucundioris disciplinæ cibo, lacteque patiantur.
Scrutari mentes deum in fibris. Ovid. 15. Met. 136.
Senescit mens. Lucret. lib. 3. 447.
Sevocare mentem ab oculis. Cic. 3. de Nat. Deor. 21.
Stetit in dubio mens. Lucan. lib. 7. 247.
Subiit mentem ea res. Virg. 10. Æn. 824.
Et mentem patriæ subiit pietatis imago.
Succubuit mens labefacta. Senec. Troad. 10.
Suscipere. Cic. 3. in Catil. 22.
Sum. ut, Suæ mentis esse. Cic. in Pison. 50. Hic, si mentis esset suæ, nisi pœnas patriæ, diisque immortalibus eas, quæ gravissimæ sunt, furore atque insania penderet, ausus esset, &c.
Οὐκ ὢν τῶν αὐτοῦ λογισμῶν. Plut. in Antonio. Inde illa quæ scripsit App. ex eo in Parth. 106. H. St.
In mente, & in mentem est mihi. V. IN præpositionem.
Est mens mihi. i. e. Placet mihi, Volo. Ovid 2 Epist. 134.
Non eadem est mens. Hor. 1. Epist. 1. 4. i. e. Non idem nunc placet.
Tenet mens. Varr. de L. L lib. 5. 6. Sic reminisci, cum ea, quæ tenuit mens, ac memoria, cogitantur, & cogitando repetuntur.
Tenerascit mens in tenero corpore. Lucret. lib. 3. 766.
Tepescunt mentes. Lucan. lib. 4 284.
Terrent etiam nunc nubila mentem. Ovid. 1. Met. 357.
Trepidat metu. Hor. 2. Carm. 19. 5.
Turbatus vulnere mentis. Virg. 12. Æn. 160.
Turbata. Virg. 11. Æn. 3.
Venire. ut, Hæc veniunt in mentem, Harum rerum memini. Cic. 2. de Nat. Deor. 168. Hæc mihi fere in mentem veniebant, quæ dicenda putarem de natura deorum Idem 12. Att. 36. Nunquam ea res tibi tam belle in mentem venire potuisset.
Vide in principio Mens pro Memoria. H. St.
Venit in mentem illius rei. Cic. 7. Fam. 3. Solet in mentem venire illius temporis. Idem pro Quint. 6. Non minus sæpe ei venit in mentem potestatis, quam æquitatis tuæ. Et 2. de Orat. 249. Ut quotiescunque gradum facimus, toties tibi tuarum virtutum veniat in mentem. Idem Att. lib. 7. 13. Quum autem Dolabellæ venit in mentem, paulum respiro.
Venit in mentem de hac re. Cic. de Perit. Cons. 41. Hæc mihi veniebant in mentem de duabus illis commorionibus, &c.
Venit in mentem ut portorium vini instituerem. Cic. pro Font. 9 Fonteio non in Gallia primum venisse in mentem, ut portorium vini institueret.
Venit in mentem facere, dicere, &c. Cic. 1. de Orat. 24. Quid tibi in mentem venit ita respondere? Idem 2. de Divin. 57. Quid in mentem venit Callistheni dicere deos, &c. Sic. de Clar. Orat. 22. Mihi, Brute, in te intuenti crebro in mentem venit vereri ecquodnam, &c. Et 4 Fam. 13. Nec mihi quicquam tali tempore in mentem venit optare.
Videre aliquid mente. Ovid. 2. de Pont. 4. 8.
Videre liquida mente. Catull. 61. 46.
Vigilat mens animi. Lucret. lib. 4. 762.
Virens mente. Stat. 3. Theb. 453.
MENTIS, pro Mens, ex Ennio citat Priscian. Antiqui ita proferebant plura nomina Sanguinis, Gruis, pro Sanguis, Grus. V. Rittershus. ad Phædr. Fab. 1. 8.
MENTALIS, MENTALITER &c. Barbara sunt.
MENTIO, V. MEMINI.
MENTIOR, [ψεύδομαι, ψευδολογέω, ψευδηγορέω, ἀλαζονεύομαι] iri. Dep. Falsa loqui. Ter. Heaut. 3. 2. 38. Non est mentiri meum. i. e. Non consuevi, sive Non solitus sum mentiri.
Mentiri eum accus. Ter. Adelph. 1. 1. 30.
Nam qui mentiri, aut fallere insuerit patrem,
Aut audebit; tanto magis audebit ceteros. [Sed monet Donatus, Separatim subaudiendum esse Insuerit ἀπὸ τὸ Mentiri. Quasi dicat, nempe, Qui mentiri insuerit, aut fallere patrem insuerit, aut audebit, & est Zeugma. Bentlejus pro Insuerit, Ita ut sit, legit.
Mentiebatur ad milites. Gell. lib. 15 cap. 22.
Adversus aliquem mentiri. Plaut. Aulul. 4. 7. 9.
In aliquem. Cic. in Sallust. 2. Dabo operam ut & pro me minimo cum fastidio respondeam, & in hunc minime mentitus esse videar.
Alicui. Plaut. Amphit. 1. 2. 6.
Mentiri, apud aliquem de. Cic. 2. de Orat 189. De me autem causa nulla est, cur apud homines prudentissimos atque amicissimos mentiar.
De annis ætatis suæ multum mentiri. Quintil lib. 6. cap 3.
Mentiri se filium alicujus, Fingere & simulare. Auctor de Viris Illust. cap. 62 pr.
Palam mentiri. In PALAM.
Mentior nisi. V. NISI.
Amorem. Ovid. 21. Epist. 183.

Causam fugæ. Ovid. 11. Met. 281.
Colorem fuco. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Colores varios mentitur lana. Virg. 4. Eclog. 42.
Color ille chrysocollam mentitur. Plin. lib. 35. cap. 6.
Dolorem capitis mentita puella. Ovid. 2. Amor. 19. 11.
Fidem. Claud. Conf. Prob. & Olyb. 108.
Juvenem. Martial. 3. 43.

> Mentiris juvenem tinctis, Lentine, capillis:
> Tam subito corvus, qui modo cygnus eras.

Robur verum inani sagina. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Sexum muliebri motu. Columel. in præfat. lib. 1.
Virum. Martial. lib. 1. 86.

> Mentiturque virum prodigiosa Venus.

Vitam vanitas mentitur sibi. Plin. lib. 7. cap. 55.
Mentiri, pro Falso scribere. Plin. lib. 12. cap. 15. Necnon fuere, qui e ture arbore utrumque nasci mentirentur.
Mentitus sum. Seneca Epist. 42. Jam tibi &c. & alibi. H. St. Cum intelligi vellet, Falsus sum.
Mentibor, [ψεύσομαι] Plaut. Milit. 2. 2. 35.

> Et assentandum est quicquid hic mentibitur.

Mentitus, a, um. Partic. [ἐψευσμένος] Cic. 4. Acad. 87. Ne tu, qui idem me facturum paulo ante dixeris, videare mentitus. Et dicitur etiam passive pro Falso & fucato, assimulato. V. Drakenb. ad Sil. 2. 637.
Os mentitum. Ovid. 6. Fast. 426.
Mentita & falsa plenaque erroris. Cic. 2. de Nat. Deor. 56. Quæque his vacant, mentita, & falsa, plenaque erroris. Legitur & Ementita.
Fama mentita. Ovid. 10. Met. 28.
Figuris mentitis celare se. Ovid. 5. Met. 326.
Mentitūrus, a, um. [ψευσόμενος] aliud Partic. Ovid. in Ibin, 66.

> Non mentituro quilibet ore legat.

Vox mentitura. Ovid. 4. Trist. 3. 16.
Mentītio, ōnis. f. Verbale. Auctor ad Heren. lib. 3. 3. Dolus consumitur in pecunia, pollicitatione, dissimulatione, maturatione, mentitione, & ceteris rebus, &c. Al. Mentione. V. not. Verburg. [An Maturatione, mansione?
Mensa, æ. f. [τράπεζα, θοίνη] Super quam edere solemus; dicta, inquit Varro, quasi Mesa, quod inter duos poneretur. V. Plutarch. in Problem. 63. Virg. 1. Æn. 710.

> Pars epulis onerant mensas, & plena reponunt
> Pocula. Charisius lib. 1. Mensam sine N littera dictam Varro

ait, quod media poneretur. Sed auctores cum N littera protulerunt, Virgilius sæpe. Sed & Mensam cum N posse dici, idem Varro ait, quod & Mensa [illegible], edulia & esculenta ponerentur. Hæc Charisius. Varronis hac de re verba lib. 4. de L. L. 25. sunt hæc: Mensam escariam cibillam appellabant. Ea erat quadrata, ut etiam nunc in castris est, a cibo cibilla dicta. Postea rutunda facta est. Et quod e nobis media, & a Græcis μέσον, mensa dici potest: Nisi etiam quod ponebant pleraque in cibo mensæ. [Si ex Græco μέσον duceretur, primam brevem haberet. Forte a Dimensione nomen invenit, quod & ipsa Mensa est.
Acerna. Ovid. 10. Met. 254.
Argenteæ in delubris. Cic. 3. de Nat. Deor 84.
Augustata. Macrob. Sat. 3. 11. ex Jure Papiriano. In templo Junonis Populoniæ augustata mensa est. Augustatam vocat, Quæ augusta facta est, id est consecrata. In editione Meursii legitur Augusta.
Citrea & acerna. Martial. lib. 14. 94. & 95. Cic. 6. Verr. 37. Tu maximam & pulcherrimam mensam citream a Lutadio abstulisti.
Curionales. V. CURIA.
Delphicæ a marmore, Abaci. Cic. 6. Verr. 131.
Gemmiferæ. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 265.
Pantherinæ. V. Pantherinus, in PANTHERA.
Supina. Propert. lib. 4. 9. 18.
Tripes. Hor. 1. Serm. 3. 13.
Apposita. Ovid. 17. Epist. 75.
Astare mensæ domini. In ASTO.
Conscripta vino. Ovid. 2. Amor. 5. 17.
Consistere ad. Cic. 5. Tusc. 61. Tum ad mensam eximia forma pueros delectos jussit consistere.
Discumbere mensis. Stat. 4. Silv. 2. 33.
Exstruere conquisitissimis cibis. Cic. 5. Tusc. 62. Idem in Pison. 67. Exstructa mensa non conchyliis, aut piscibus, sed multa carne subrancida, servi sordidati ministrant, nonnulli etiam senes.
Instruere. Virg. 3. Æn. 231.
Onerare epulis. Virg. 4. Georg. 378.
Opulentare pretiosis dapibus. V. OPULENTO.
Polluta cruore. Sil. lib. 7. 183.
Reponere vina mensis. Virg. 7. Æn. 134.
Mensarum plura genera vide apud Varr. 4. de L. L. 25.
Mensa, Prandium, vel Cœna quandoque dicitur. Juven. 1. Sat. 138.

> Nam de tot pulchris, & latis orbibus, & tam
> Antiquis, una comedunt patrimonia mensa.

Assecla omnium mensarum. Cic. in Sallust. 21.
Reverentia mensæ. Juven. 2. Sat. 110.
Mensa sine arte. Martial. lib. 10. 47.
Angusta mensa. Senec. Thyeste 452.

> Tutusque mensa capitur angusta cibus. i. e. Tenui, non sumptuosa.

Apta joco. Ovid. 1. de Arte Am. 594.
Brevis. Hor. de Arte Poet 198.
Cara, Quæ magno constat. Hor. 2. Serm. 4. 37.
Divites. Hor. 2. Serm. 4. 87.
Nitentes. Hor. 2. Serm. 2. 4.
Opimæ mensæ inconsuetus miles. Sil. lib. 11. 283.
Pingues. Catul. in Carm. nupt. 60. 3.
Plena. Virg. 11. Æn. 738.
Primæ mensæ, i. e. Primi cibi. Macrob. 7. Saturn. cap. 1. Primis mensis post epulas jam remotis, & discursum variantibus poculis minutioribus, &c. V. Secunda mensa & Removere mensam paulo post.
Regales. Virg. 1. Æn. 690.
Secundæ mensæ, i. e. Secundi cibi, vel epulæ. Virg. 2. Georg. 101. Cic. 14. Att. 2. Hæc ad te scripsi apposita secunda mensa.
Syracusanæ mensæ, Proverbium. V. SYRACUSÆ.

Tenuis. Hor. 2. Carm. 16. 14.
Apponere mensam. In APPONO.
Auferre. V. AUFERO.
Communicare aliquem mensa. V. COMMUNICO.
Considere mensis perpetuis. Virg. 7. Æn. 176.
Data est mensæ pars optima lucis. Ovid. 7. Met. 662. Alii legunt, Ultima pars.
Linquere mensam pingues. Catul. in Carm. Nupt. 60. 3.
Mittere de mensa. i. e. De iis, quæ mensæ apposita erant. Cic. 5. Att. 1. Discubuimus omnes præter illam, cui tamen Quintus de mensa misit; ille rejecit. De Pomponia Attici sorore, Q. Ciceronis uxore.
Percurrere mensas. PERCURRO.
Removere mensam. Virg. 8. Æn. 220.

> —exempta fames epulis, mensæque remotæ. Turnebus hic intelligit Mensas, Fercula & magidas, & lances. Nam saturis convivis removentur. V. & Serv.

Repellit mensam ingenti clamore. Ovid. 6. Met. 661. de Tereo.
Mensam tolli jubet. Cic. in Pison. 67.
Mensa, etiam Discus & quadra dicitur. Virg. 7. Æn. 116.

> Heus! etiam mensas consumimus, inquit Iulus? i. e. Panicias mensas, inquit Servius, epularum sustentaculum. V. Burman. ad Petron. cap. 34.

Mensa, Tabula qua argentarii utuntur. Cic. in Pison. 88. Quid stipendium militibus per omnes annos a civitatibus, mensis palam propositis, esse numeratum? Idem pro Flacc. 44. Si Prætor dedit, ut scriptum est, a Quæstore numeravit, Quæstor a mensa publica, mensa aut ex vectigali, aut ex tributo.
Mensa, Particula quædam in ballistæ fabrica, de qua sic Vitruvius, Regulæ, quæ in mensa, longitudo foraminum octo. Quid autem sit mensa, declarat Turnebus his verbis, Mensa interior est, & media inter dum hinc & inde scutulas, constatque regulis, diapegmatis, & tabula, inter regulas & diapegmata collocata: estque in summo & imo capitulo, ut & peritreta. Ctesibius vel Hero, τελεῖται δὲ τὸ πῆγμα τὸ συγκείμενον ἔκ τε τῶν κανόνων, καὶ τῶν διαπηγμάτων, καὶ τῆς σανίδος, τράπεζα. Hactenus Turnebus 2. 5.
Mensa etiam Arula. Petron. cap. 135. Enothea mensam veterem posuit in medio altari, quam vivis implevit carbonibus. V. Fest. in Mensæ. & Scalig. ad loc.
Mensŭla, æ. f. dimin. [τραπέζιον] Plaut. Mostel. 1. 3. 150.

> Age, accumbe igitur, cedo aquam manibus puer, appone hic mensulam. Adde Apul. lib. 2. Asin. Aur. p. 121.

Mensārius, ii. m. [τραπεζίτης, δημόσιος] qui & Collybista, Nummularius, Argentarius. de quibus s. l. V. Habebant autem, inquit Budæus, nummularii sive mensarii aut mensularii & argentarii causam publicam, & rationem accepti expensique faciebant; & tam pecuniariam permutationem, quam majorem negotiationem exercebant; quibus olim moris fuit pecunias custodiendas dari, fœnerato interdum, interdum gratuito. Alias Latine Argentarius dicitur; a Græcis Trapezita. Cic. pro Flacc. 44. Cum civitate mihi res est acerrima & conscientissima litterarum, in qua nummus moveri nullus potest sine quinque Prætoribus, tribus Quæstoribus, quatuor Mensariis, qui apud illos a populo creantur.
Mensarius, a, um. Adj. ut, Triumviri mensarii. Liv. 23. 21. V. TRIUMVIR. Sic Quinqueviri Liv. 7. 21. Novi Consules solutionem æris alieni in publicam curam verterunt; quinqueviris creatis, quos Mensarios ab dispensatione pecuniæ appellarunt.
Mensālis, e. Adj. Ad mensam pertinens; ut, Argentum mensale. Vopisc. in Tacit. cap. 10. Et Vinum, Idem Aurelian cap. 9.
Mensularius, Idem quod Mensarius. Senec. Controvers. 4. 24.
Mensātim, Adv. Juvencus.
Mensio, ōnis. V. METIOR.
Mensis, is. m. [μήν, μείς] a Metior deducitur, quasi res numero dierum mensa. Cic. 2. de Nat. Deor. 69. Qui quia mense spatia conficiunt, menses nominantur. De cursibus Lunæ. Macrobius lib. 1. Sat. 11. a Græco μήνη, id est a Luna trahit. Nam lunæ curriculo mensis conficitur. Ter. Adelph. 3. 4. 29.

> — virgo ex eo
> Compressu gravida facta est, mensis hic decimus est.

Mensis a Lunæ motu dictus, dum ab Sole profecta, rursus redit ad eum Luna, quod Græce olim dicta μήνη; unde illorum μῆνες, ab eo nostri. Varr. de L. L. lib. 5. 2. Liv. 1. 19. Numa ad cursum lunæ in duodecim menses describit annum.
Primis a mensibus. Virg. 1. Georg. 64.
Aprilis mensis marinæ Veneris. Hor. 4. Carm. 11. 15.
Augustus mensis. V. AUGUSTUS.
Bisseni menses. Stat. 3. Silv. 1. 18.
Brevis. Hor. 2. Epist. 1. 44.
Gelidi menses, Tempora hiemis. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 224.
Incerti menses sunt, Veris & Autumni. Nam & hiemis certum est frigus, & æstatis certus est calor: veris vero & autumni nunc frigus, nunc calor est. Servius in illud Virg. 1. Georg. 115.

> Præsertim, incertis si mensibus amnis abundans
> Exit.

Intercalaris. V. INTERCALO.
Opportunus & rectus. Plin. lib. 20. cap. 63.
Pauci. In PAUCUS.
Sextilis mensis, Augustus postea dictus. Hor. 1. Epist. 11. 19.
Tardi. Virg. 1. Georg. 32.
Totus ex ordine. Virg. 3. Georg. 341.
Vertens. Plaut. Pers. 4. 4. 76.

> Nunquam hercle hunc mensem vertentem, credo, servibit tibi. V. Vertens annus, in ANNUS.

Volvendi, Volubiles. Virg. 1. Æn. 273. Servius.
Abit mensis. Ter. Adelph. 4. 5. 57. Hæc dum dubitas, menses abierunt decem. Ubi Donatus: Quasi dicat, Te cessante, decem menses cessere. Et abire dicitur quod paulatim nos deserit.
Absunt tres menses. V. ABSUM.
Agitur mensis. V. AGO.
Consumere mensem. Cic. 6. Att. 2.
Exactis mensibus gravidæ errant. Virg. 3. Georg. 139.
Occupare primos menses. In OCCUPO.

Incipiunt magni procedere menses. Virg. 4. Ecl. 12.
Intra mensem, Cic. 1. Att. 1.
Ponere mensem. Cic. 6. Att. 2.
Pronos volvit menses Luna. Hor. 4. Carm. 6. 40.
Mensis etiam in singulari, pro Menstruo fluxu mulierum. Plin. lib. 17. cap. 28. Privatim autem contra erucas ambiri arbores singulas a muliere incitati mensis, nudis pedibus, recincta. Frequentius tamen
Menses, in plurali. Plin. lib. 21. cap. 21. Prodest & orthopnoicis & anhelationi, mulierumque mensibus retardatis.
Commorantes menses trahit lens. Plin. lib. 22. cap. 25.
Menses feminarum trahere dicitur mastiche condrilli. Plin. lib. 22. cap. 22.
Menses mulierum abundant, vel subsidunt. Plin. lib. 22. cap. 8.
Abundantia mensium. Plin. lib. 23. cap. 7.
Monstrifici. Plin. lib. 28. cap. 7.
Evocare menses. Plin. lib. 26. cap. ult.

Menstruus, a, um. Adj. [ ] Quod est unius mensis. Cic. 2. de Nat. Deor. 87. Hujus hanc lustrationem, ejusdem incensa radiis, menstruo spatio luna complet.
Menstrua adversaria. Cic. pro Rosc. Com. 7. Quid est quod negligenter scribamus adversaria? quid est quod diligenter conficiamus tabulas? qua de causa? quia hæc sunt menstrua, illæ sunt æternæ.
Cibaria, In mensem. Cic. 5. Verr. 72.
Cursus menstruus Dianæ. Catul. in Carmine sæcul. 33. 17.
Luna, Menstrui cursus. Virg. 1. Georg. 353.
Opus. Cic. 2. de Legib. 45. Textile ne operosius, quam mulieris opus menstruum. i. e. Quod mense uno conficere possit.
Spatium menstruum. Cic. 2. de Nat. Deor. 88.
Vita. Cic. 4. de Finib. 30.
Menstruus, Singulis rediens mensibus. ut
Cursus menstrui, Menstrua muliebria. Plin. lib. 11. cap. 39.
Feriæ menstruæ. Varr. de L. L. lib. 5. 3.
Tura menstrua reddere Lari, i. e. Singulis mensibus. Tibul. lib. 1. 3.
Usura, In menses. Cic. 6. Att. 1.

Menstruum, i. n. pro Alimento in singulos menses legato; ut Annuum, quod in singulos annos. Ulpianus in l. Qui bonis. D. De cessione bonorum, Si quid misericordiæ causa ei fuerit relictum, puta menstruum vel annuum, alimentorum nomine.
Menstruum, Cibaria, & velut annona, unius mensis. Liv. 44. 2. Prætore dimisso, Consul menstruum jusso milite secum ferre, profectus, &c.
Menstruum, pro Menstruo fluxo. Plin. lib. 28. cap. 7. Quocunque autem alio menstruo, si nudatæ segetem ambiant, erucas ac vermiculos scarabeosque ac noxia alia decidere. Sed frequentius

Menstrua, ōrum. pl. [ ] Mulierum profluvium est, quod illis unoquoque mense accidere solet. V. Plin. lib. 7. cap. 15. Columel. lib. 11. cap. 3. Ejusdem frutex pluribus annis permanet innoxius; nisi si mulier, quæ in menstruis est, contigerit eum, & ob hoc exaruerit.
Menstrua bene respondentia. Cels. lib. 6. cap. 6.

Menstruālis, e. Adj. [ ] Quod singulis mensibus fit. Plaut. Capt. 3. 1. 13.

> Quibus solebam menstruales epulas ante adipiscier.

Menstruale animal mulier, Quæ menstrua patitur. Plin. lib. 7. cap. 15.
Mulier menstrualis, Menstruis laborans. Plin. 19. 10.
Pannus menstrualis, Menstruo sanguine pollutus. Marcell. Emp. cap. 35.

Menstruans, antis. Partic. a Menstruo, are. Pallad. 1. 35. Octav. Hor. Med. 4.

Menstruatus, a, um. aliud Partic. Vulg. Interp. Es. cap. 64. 6. Pannus menstruatæ. Subaudi Mulieris.

Mensor, **Mensura**, **Mensus**. V. METIOR.

Mensola, V. MENTA.

Mensurnus, a, um. Adj. Idem quod Menstruus, eadem analogia atque Diurnus, Nocturnus. V. Priscian. fin. lib. 2. qui Cic. vindicat ex lib. 1. de Invent. 39. Ubi hodie legitur, Annui, menstrui, diurni, nocturnive spatii. Nonnulli tamen codices Mensurni. V. Gruter. Usus est & Cyprian. Epist. 34. extr. & Novatian. de Trin. cap. 1.

Menta, æ. f. [ ] Menta autem appellata, quod suo odore mentem feriat. Cic. 9. Fam. 22. Ruta & Menta, recte utrumque. Volo mentam pusillam ita appellare, ut rutulam. Plin. lib. 20. cap. 14. Mentæ ipsius odor animum excitat, & sapor aviditatem in cibis.
Olentes mentæ. Ovid. 10. Met. 729.
Est & Menta aquatica, quæ a Dioscoride Sisymbrium dicitur. V. MINTHA.

Mentastrum, i. n. [ ] Menta silvestris. Plin. lib. 20. cap. 14. Mentastrum silvestris menta est, differens specie foliorum quasi figura ocimi, pulegii colore. Propter quod quidam silvestre pulegium vocant.
Mentastrum silvestre. Columel. lib. 11. cap. 3.

Mentagra, V. MENTUM.

Mentesicosa, [ ] Hispaniæ urbs Ptolemæo; vulgo *Petraza de la sierra.*

Mentīgo, īnis. f. [λειχὴν] Genus morbi, quod pecudes invadere solet. Columel. lib. 7. cap. 5.

Mentio, V. MEMINI.

Mentis, V. MENS.

Mentisa, [ ] Hispaniæ urbs Ptolemæo, alio nomine Mentesa; vulgo *Jaen.*

Mentoas, Fluvius olim dicebatur, quem nunc (Eustathio in Dionysium teste) Istrum sive Danubium appellamus.

Mentor, ōris. m. [Μέντωρ] fuit in vasis cælandis mirus artifex, de quo Plin. lib. 12. Et lib. 33. cap. 12. Juven. 8. Sat. 102.

> —raræ sine Mentore mensæ.

Mentŏrēus, a, um. Adj. [ ] Propert. lib. 1. 14. pr.

> Lesbia Mentoreo vina bibas opere. Adde Martial. 9. 60.

Mentŏres, [ ] Stephano, Populi fuerunt in Illyrico, quorum meminit Plin. lib. 3. cap. 21.

Mentula, æ. f. Membrum virile, quod & Penis. Exempla obvia in Priapeis. Conf. MENTA.

Mentulātus, a, um. Adj. Priap. Carm. 36. extr.

> Deus Priapo mentulatior non est. [Ubi tamen malim Mentulosior, ut respondeat præcedentibus in eodem carm. epithetis, Comosus, Lacertosus, Pectorosus.

Mentum, i. n. [ ] ab Eminendo dicitur, quod a gula emineat. Plin. lib. 11. cap. 37. Mentum nulli præter hominem, nec malæ. Cic. 1. Tusc. 10. Mento summam aquam attingens, siti enectus Tantalus.
Canities inculta mento jacet. Virg. 6. Æn. 299.
Incana menta. Virg. 3. Georg. 311.
Pediculosum mentum. V. Pediculosus, in PED.
Intorquere mentum. V. INTORQUEO.
A mento palearia pendent. Virg. 3. Georg. 53.
Nutanti mento percutere pectus. Ovid. 11. Met. 620. Gestus est eorum qui sedentes, vel cubito caput innixi dormiunt.

Mento, ōnis. m. Majore mento præditus. Arnob. lib. 3. p. 108.

Mentăgra, æ. f. [ ] Morbus dictus a Mento. Plin. lib. 26. cap. 1. Gravissimum ex his lichenas appellavere, Græco nomine: Latine, quoniam a mento fere oriebatur, joculari primum lascivia (ut est procax natura multorum in alienis miseriis) mox & usurpato vocabulo, mentagram, occupantem in multis totos utique vultus, oculis tantum immunibus, descendentem vero & in colla pectusque ac manus fœdo cutis furfure.

Menus, Germaniæ fluvius est, in quo silurum aiunt piscem equos innatantes deorsum trahere. Ausonius. V. MÆNUS.

Mĕnūthias, [ ] Insula Australis Ptolemæo lib. 5. cap. 9. ad Æthiopiam: hodie *Madagascar*, sive *insulam S. Laurentii* nominant, hujus accolæ sint Mahumedistæ.

Mĕnūthis, [ ] Vicus Ægypti non procul a Canopo; cujus incolæ Menuthitæ vocantur. Stephanus.

M E O

Meo, [ ] are. Ultro citroque ire. Item Fluere, manare, hoc est fluere. Plin. lib. 10. cap. 38. Aves non in eadem natura meare videntur.
Anima means in membra diversa. Lucan. lib. 3. 640.
Mobilitas meandi per magnum inane. Lucret. lib. 2. 64.

Meātus, us. m. [ ] Plin. lib. 10. cap. 38. Aves solæ vario meatu feruntur & in terra & in aere. h. e. Varia incedendi aut volandi ratione.
Bifido meatu divisus Rhenus. i. e. Alveo, seu Cursu Claud. de Bell. Get. 336.
Meatus siderum, h. e. Cursus & motus astrorum. Plin. lib. 2. cap. 8.
Cæli meatus. Virg. 6. Æn. 849.
Solis cursus, Lunæque meatus. Lucret. lib. 5. 772.
Solis, Lunæque meatus. Lucret. lib. 1. 129.
Meatus etiam dicuntur πόροι in corpore. Plin. lib. 20. cap. 21. Succus malvæ decoctæ, porus, hoc est meatus suaves facit. Nostra exemplaria habent, Succus decoctæ, pori meatus suaves facit. [Harduinus urinæ meatum intelligit. Locus admodum obscurus est. An Puri legendum? Nam & puris exscreationem malva adjuvat.

Meacŭlum, i. n. Idem. Vindicianus ad Valentinianum Imperatorem, Meacula venarum.

Meābĭlis, e. Adj. [ ] Plin. lib. 2. cap. 5. Vitalem hunc, & per cuncta rerum meabilem, totoque consertum. i. e. Qui facile per omnia meat & fluit.
Meabilis transitus. Plin. lib. 6. cap. 1.

M E P

Mĕphītis, is. f. [μεφῖτις] proprie est Terræ putor, qui de aquis nascitur sulphuratis; & est in nemoribus gravior ex densitate silvarum. Alii Mephitin Deum volunt Leucotheæ connexum, sicut est Veneri Adonis, Dianæ Virbius. Alii Mephitin Junonem volunt, quam aerem esse constat. Novimus autem putorem non nisi ex corruptione aeris nasci; sicut etiam bonum odorem de aere incorrupto: ut sit Mephitis dea odoris gravissimi, id est graveolentis. Virg. 7. Æn. 83.

> —nemorum quæ maxima sacro
> Fonte sonat; sævamque exhalat opaca mephitim. Servius. Pers. 3. Sat. 99.
> Turgidus hic epulis, atque albo ventre lavatur;
> Gutture sulphureas lente exhalante mephites. i. e. Odorem teterrimum, seu halitus graves & olentes.

Mephitis Dea. V. modo ex Servio.
Ad ædem Mephitis. Plin. 2. 93.
Templum Mephitis. Tacit. 3. Hist. 33. 7.

Mephītĭcus, a, um. [ ] apud Sidonium Apollinarem 4. Epist. 13. pro Fœtulento.

Mepte, pro Meipsum. Plaut. Men. 5. 8. 10.

Mēra, [ ] proprium nomen sacerdotis Veneris. Stat. 8. Theb. 478. Mera item Prœti & Antææ filia fuit, quæ quum venationi dedita Dianam per nemora sequeretur, a Jove visa & dilecta est, qui sumpta Dianæ figura, cum ea concubuit. Tandem in canem mutata est. V. Ovid. 7. Met. 362. & ejus Interpp. qui omnes per æ, Mæra scribunt.

Mĕrācus, a, um. Adj. [ ] Idem quod Merum. Hor. 2. Epist. 2. 137.

> Expulit helleboro bilem, morbumque meraco. Id quod Anticyras sorbere meracas. Pers. 4. Sat. 15. dixit.

Quod si Harduin. ad Plin. 23. 1. audias Meracum vinum est, cui paullum aquæ affusum, Merum, cui prorsus nihil. Hinc etiam Meracius bibere dicuntur, qui minus aquæ vino miscent. Cels. lib. 1. cap. 3. ad fin. ubi Dilutam potionem Meracæ opponit. [Sed obstant l. c. Horat. Pers. &c.
Compar. Cic. 3. de Nat. Deor. 78. Ut si medicus sciat eum ægrotum, cui jussisset vinum sumere, meracius sumpturum, statimque periturum; magna sit in culpa. conf. Cels. l. c.
Superl. Sidon. 3. 10. Meracissimus scientiæ fons.

Meracŭlus, a, um. dimin. Plin. lib. 20. cap. 19. Opium ex vino meraculo, si protinus detur, scorpionum ictibus resistit.

Meraclus, per contractionem. Plaut. Cas. 3. 5. 15.

> —nisi hæc meraclo
> Se uspiam percussit flore Libyco. I. e. Vino mero Mareotico.

Merālis, e. Adj. Ad merum pertinens. Marcell. Empir. cap. 27. Meralem calicem jejuno dare.

Mercatio, **Mercator**, **Mercatura**, **Mercatus**. V. MERCOR.

Mercedula, **Mercenarius**. In MERCES.

Merces, ēdis. f. [ ] Premium quod datur pro labore seu stipendio.

ftipendio: a Merendo, & Ære dicta, ut Varr. lib. 4. de L. L. 7. extr. vel a Merendo fimpliciter, ut idem. 4. 36. & 7. 7. auctor eft. Juven. 7. Sat. 157.

Scire volunt omnes, mercedem folvere nemo.

Dulcis labor mercede. Ovid. 6. Faft. 661.
Pactiones mercedum. Cic. in Pand.
Alta merces. i. e. Magna. Sil. lib. 17. 390.

— difcriminis alta
In medio merces, quicquid tegit undique cælum.

Dilata merces officiis. Claud. Conf. Mall. Theod. 256.
Duplices. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Geminata. Ovid. 2. Met. 702.
Pacta. Hor. 3. Carm. 3. 22.
Virtus fibimet pulcherrima merces. Sil. lib. 13. 663.
Accerfere mercede. In ACCERSO.
Accipere mercedem. Cic. pro Rofc. Amer. 80.
Bibere mercede. Hor. 1. Carm. 27. 13.
Caret mercede virtus. Ovid. 2. de Pont. 3. 35.
Conducere mercede. In CONDUCO.
Conductum diurna mercede pavit. Hor. 2. Serm. 7. 18.
Conftituere mercedem. Cic. 7. Verr. 133.
Dare. Cic. 5. Verr. 76. De acceffione dubito, an Apronio ipfi data fit merces operæ, pretiumque impudentiæ.
Exigere duplices ab aliquo. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Militare mercede. In MILES.
Negare mercedem operis. Ovid. 11. Met. 214.
Numerare in locum mercedis. Cic. 2. Fam. 6.
Pacifci mercede cum, &c. Liv. 25. 33.
Promittere. Cic. 16. Fam.
Sequi parvam. Hor. 1. Serm. 6. 87.
Solvere vel perfolvere. Cic. pro Domo 23.
Tribuere. Cic. 3. Fam. 10.
Merces, pro Penfione & reditu annuo. Cic. 2. de Finib. 85. Vides igitur fi amicitiam fua caritate metiare, nihil effe præftantius: fin emolumento, fummas familiaritates prædiorum fructuoforum mercede fuperari. Budæus.
Merces in malam partem, vide Malum alicui pro fceleribus debetur, in DEBEO. H. St.
Merces, pro Pretio & damno. Cic. 3. Tufc. 12. Nam iftuc nihil dolere, non fine magna mercede contingit immanitatis in animo, ftuporis in corpore. Et 1. Fam. 9. Tamen in moleftia gaudeo te eam fidem cognofcere hominum, non ita magna mercede, quam ego maximo dolore cognoram. Budæus.
MERCĒDŬLA, æ. f. dimin. [μισθάριον] Cic. 13. Att. 11. Credebam effe facile: totum eft aliud, pofteaquam fum a te disjunctior. fed fuit faciendum, ut & conftituerem mercedulas prædiorum, & ne magnum onus obfervantiæ Bruto noftro imponerem. Hoc eft, *Que j'affermaffe ou baillaffe a ferme mes terres*. Sic exponit Budæus. Paulus vero Manutius fic: Mercedulas, Vectigal, quod ex prædiorum locatione capiebat. Conftituerem: Certiores atque uberiores redderem. Idem 1. de Orat. 198. Homines mercedula adducti.
MERCĒNĀRIUS, a, um. Adj. ut, Vincla mercenaria. Hor. 1. Epift. 7. 67.

— ille Philippo
Excufare laborem, & mercenaria vincla.

i. e. Occupationes mercenarias, & præconium. erat enim præco, &, mercede conductus, interdum merces venales prædicabat. Ex Lambino.
Mercenarius & Gratuitus, contraria. Cic. pro Font. 22. Cupidos moderatis, mercenarios gratuitis, impios religiofis, &c. anteferre? Idem 1. de Legib. 48. Quid liberalitas? gratuitane eft, an mercenaria? Si fine præmio benigna eft, gratuita: fi cum mercede, conducta.
Mercenarii teftes. Cic. 3. Fam. 11.
Mercenarii Prætoris decretum. Cic. 7. Verr. 54.
Mercenarium procemium legis. Cic. 3. Verr. 111. Itaque quum a te caput illud tam multis verbis mercenario procemio effet ornatum, ecquis eft inventus poftea Prætor, qui illud idem ediceret?
MERCĒNĀRIUS, i. m. [μισθωτὸς, μισθὸς, μισθωτής, μισθαρνής, θής] Qui mercedis gratia operam fuam alicui præftat. Marcellus in l. Refpiciendum. D. de Pœnis, Domeftica furta vocantur, quæ fervi dominis, vel liberti patronis, vel mercenarii, apud quos degunt, furripiunt. Cic. 1. Off. 41. Eft autem infima conditio & fortuna fervorum: quibus non male præcipiunt, qui ita jubent uti, ut mercenariis: operam exigendam, jufta præbenda. Et 1. Off. 150. Illiberales & fordidi quæftus mercenariorum omnium, quorum operæ, non quorum artes emuntur.
MERCĒDICUS, vel MERCEDICUS, Idem ac Mercenarius. Feftus.
MERCEDONIÆ Dies, a mercede folvenda. Feftus.
MERCIMONIUM, MERCIPOTIUM. In MERX.
MERCABILIS, MERCATIO, MERCATOR, MERCATORIUS, MERCATURA, MERCATUS, V. MERCOR.
MERCĀLIS, V. MERX.
MERCOR, [ἐμπορεύομαι, ἀλλαγματεύομαι] ari. depon. a Merce; fignificat modo Emere, modo Emendi aut Vendendi caufa mercaturam exercere. Ter. Heaut. 1. 1. 2.

Inde adeo quod agrum in proximo hic mercatus es.

Mercari ad certam fummam. Cic. 7. Fam. 24. Effent, mi Galle, omnia facilia, fi & ea mercatus effes quæ ego defiderabam, & ad eam fummam, quam volueram.
Mercari a, vel de. Cic. 1. Off. 150. Sordidi etiam putantur, qui mercantur a mercatoribus, quod ftatim vendant. Idem pro L. Flacc. 46. Fundum Cymæum Romæ mercatus eft de pupillo Meculonio.
Mercari alicui. Ter. Eun. 3. 5. 20.

Erat quidam eunuchus, quem mercatus fuerat frater Thaidi.

Amicam quivis mercatur muneribus. Propert. 2. 16. 15.
Delicias mercatus fum. Stat. 5. Silv. 5. 66.
Equos mercari. Hor. 1. Serm. 2. 86.
Mandatum pretio. Cic. 4. Verr. 122. Ab ifto, & præco qui voluit, iftum ordinem pretio mercatus eft.
Libra & ære aliquid. Hor. 2. Epift. 2. 158.
Magno aliquid. Virg. 2. Æn. 104.

Præfenti pecunia. Plaut. Capt. 2. 2. 8.
Pretio aliquid. Hor. 3. Carm. 19. 6.
Pretio minore mercatur. Gell. lib. 1. cap. 19.
Seftertiis fexcentis. Columel. lib. 3. cap. 3.
Mercari Græca fide. Plaut. Afin. 1. 3. 46.

Diem, aquam, folem, lunam, noctem: hæc argento non emo:
Cetera quæque volumus uti, Græca mercamur fide.

Plautus Græcam fidem dixit. Ubi non verbis, neque ftipulationibus, fed præfenti pecunia res agitur. Ob levitatem enim Græcis nihil habebatur fidei, nifi præfentem pecuniam numeraffent. V. FIDES.
Largus mercandi. Sil. lib. 15. 498.
MERCANS, antis Partic. [ἐμπορευόμενος] Qui mercatur. Columel lib. 7. cap. 6. Quæ videntur effe robuftiora, in fupplementum gregis refervantur, cetera mercantibus traduntur. Sed alii aliter legunt. V. MERCALIS, in MERX.
MERCĀTUS, a, um. [ἐμπορευθεὶς] Partic. paff. Emptus. Plin. 37. 2. Trullam unam non ante multos annos mercatam.
Cultus mercatus. Propert. lib. 1. 2. 5.
MERCĀTIO, ōnis. f. [ἐμπορεία] Gell. lib. 3. cap. 3. Pecunia omni in mercationibus perdita. Avien. Aftron. 850.
MERCĀTUS, ûs. m. [ἐμπόριον] Plaut. Afin. 2. 3. 18.

— afinos vendidit Pellæo mercatori
Mercatu. [i. e. In Mercatu.

Mercatus, [ἐμπόριον] Locus in quo agitur mercatura, inquit Non. 5. 35. Plaut. Perf. 2. 3. 8.

Nam herus meus me Eretriam mifit, domitos boves ut fibi mercarer,
Dedit argentum: nam ibi mercatum dixit effe die feptimi.

Ter. Adelph. 2. 2. 23.

Nifi eo ad mercatum venio, damnum maximum eft.

Ubi Donat. Mercatus, Locum, tempufque fignat. Cic. 2. de Invent. 14. Quidam proficifcens ad mercatum quendam, & fecum aliquantum nummorum ferens.
Frequens mercatus. Liv. 1. 30.
Concelebrare. V. CONCELEBRO.
Indicere. Cic. 4. Verr. 33. Tanto mercatu Prætoris indicto, concurritur undique ad iftum Syracufas: flagrabat domus tota Prætoria ftudio hominum & cupiditate.
Inftituere mercatum. Cic. 3. Philipp. 30. Earumque rerum omnium domefticum mercatum inftituerit, Populo Romano leges impofuerit: armis & præfidiis Populum & magiftratus foro excluferit. [In omnibus his locis Mercatus nec Locum, nec Tempus denotat, fed ipfam ftatam mercandi celebritatem, habetque Synonyma Nundinæ, & Panegyris. Cloff. Lat. Gr. Mercatus, ἀγορὰ, πανήγυρις: & Cr. Lat. πανήγυρις, Nundinæ. Fora deinceps vocare cœperunt, quod nomen Galli fuum fecerunt.
MERCĀTOR, ōris. m. [ἔμπορος] Hor. 1. Epift. 1. 45.

Impiger extremos currit mercator ad Indos.

Cic. in Orat. 232. Neque me divitiæ movent, quibus omnes Africanos & Lælios multi venalitii, mercatorefque fuperarunt.
Sacci mercator olentis. Juven. 14. Sat. 269.
Dives. Hor. 1. Carm. 31. 11.
Incinctus tunica. Ovid. 5. Faft. 675.
Vagus. Hor. de Arte Poet. 117.
MERCATORIUS, a, um. Adj. ut, Mercatoria navis. Plaut. Bacch. 2. 3. 2.
MERCATŪRA, æ. f. [ἐμπορία] Cic. 1. Off. 151. Mercatura autem fi tenuis eft, fordida putanda eft: fin magna & copiofa, multa undique apportans, multifque fine vanitate impertiens, non eft admodum vituperanda. Idem 3. Off. 6. Ad quos quum tanquam ad mercaturam bonarum artium fis profectus, inanem redire turpiffimum eft. Sic Non. l. c. Alii codd. Mercatum exhibent.
Mercaturam a Mangonio veteres feparavere. Plaut. Trin. 2. 2. 51.

Mercaturam ne, an venales habuit? ubi rem perdidit?

Senec. lib. 4. de Benef. 13. extr. Mercator urbibus prodeft, medicus ægris, mango venalibus. Turnebus.
Abire Tarentum ad mercaturam. V. ABEO.
Avertere fe in mercaturam. In AVERTO.
Facere mercaturam. Cic. 7. Verr. 71. Alios qui e prædonibus erant capti, quum mercaturas facerent, aut aliquam ob caufam navigarent.
Mercaturæ, in plurali. Hor. 2. Serm. 3. 107. Averfus mercaturis.
Quæftuofiffima emendi & vendendi mercatura. Cic. 5. de Finib. 91.
MERCABILIS, e. Adj. Ovid. 1. Amor. 10. 21.

Stat meretrix certo cuivis mercabilis ære.

MERCURIALIS, V. MERCURIUS.
MERCURIUS, [Ἑρμῆς, Ἑρμείας] quafi Medius inter homines currens, quod fermo currat inter homines medius. Ideo Hermes Græce, quod fermo, vel interpretatio (quæ utique ad fermonem pertinet) ἑρμηνεία dicitur. Unde & mercibus præeft, quia inter vendentes & ementes fermo fit medius. Modo Ligius, modo Argiphontes, modo Nomius, modo Cyllenius. de quibus f. l. V. Ideo & alas in capite & pedibus ponunt, volentes fignare, velocem ferri per aera fermonem. Ideo nuncium volunt dictum, quoniam per fermonem omnia cogitata enuntiantur. Dictus eft deus facundiæ; nam hominibus loqui præftare dicebatur. Dictus eft deus mercatorum, palæftræ, furum, nuntiufque & interpres deorum, & præco. Lyram invenit, & luctam, unde & ab antiquis fignum ejus gymnafiis apponebatur, ut ex multis Ciceronis, & aliis plurimis locis videre fatis licet. Idem umbras mortuorum ad inferos ducere fingitur, Jovique fupero atque infero juxta miniftrare.
Quinque Mercurii, Cic. 3. de Nat. Deor. 56. numerantur, Unus, inquit, Cælo patre, Dia matre natus, cujus obfcœnius excitata natura traditur, quod afpectu Proferpinæ commotus fit: Alter Valentis & Phoronidis filius, is qui fub terris habetur, idem Trophonius. Tertius Jove tertio natus & Maja, ex quo & Penelope Pana natum ferunt: Quartus Nilo patre, quem Ægyptii nefas habent nominare: Quintus, quem colunt Pheneatæ, qui & Argum dicitur interemiffe, ob eamque caufam Ægyptum profugiffe, atque Ægyptiis leges & litteras tradidiffe.
Mercuri facunde nepos Atlantis. Hor. 1. Carm. 10. 1.
Celer Mercurius. Hor. 2. Carm. 7. 13.
Mercurii etiam dicuntur Statuæ in Biviis, Pontibus, &c. quas Græci Heroas vocant. V. Ammian. lib. 31. & fuo loco HERMES.

Est præterea Unus e feptem planetis, cujus corpus cunctorum fiderum minimum, fere femper fub radiis folaribus; a quibus non recedit longius, quam ducentos triginta gradus. Ideo ab Aftronomis στίλβων dicitur, quod eft radians. V. Plin. 2. 8. Cic. 2. Nat. Deor. 54. Unde folanus & perustus fingitur, quia nimis eft vicinus Soli præter ceteras ftellas.

MERCURIĀLIS, e. Adj. [Ἑρμαϊκὸς] Cic. 2. Q. frat. 5. M. Forium Flaccum, Equitem Romanum, hominem nequam, Capitolini & Mercuriales de collegio ejecerunt. Collegium erat mercatorum, inftitutum Ap. Claudio, P. Servilio Coff. ut videtur innuere Liv. 2. 21. extr. & 27. Sic dicti, quod Mercurius, ut dictum eft, mercibus & quæftibus præerat. De qua re vide plura, prol. Amphitr. Plaut. & Taubman. ad loc.

Mercuriales viri, pro Eruditis. Hor. 2. Carm. 17. 29.

MERCURIĀLIS, is. f. [λινόζωστις] Herba. Plin. lib. 25. cap. 5. Linozostis five parthenion Mercurii eft inventum, ideo apud Græcos hermupoam multi vocant eam, apud nos omnes mercurialem, &c. V. Apul. de Herb. cap. 83. Et Cato de R. R. cap. 158.

MERDA, [σκωρ, σκατὸς, μίνθος] eft Cibi excrementum. Hor. 1. Serm. 8. 37.

Mentior at fi quid, merdis caput inquiner albis
Corvorum, atque in me veniat mictum atque cacatum
Julius, &c.

MERE, Adv. V. MERUS.

MERENDA, æ. f. dicitur (auctore Nonio 1. 118.) Cibus qui poft meridiem datur. Plaut. Moft. 4. 2. 50.

Vide fis, ne forte ad merendam quopiam devorteris. Feftus; Merendam antiqui dicebant pro Prandio: quod fcilicet medio die caperetur. At rectius Jof. Scal. a Merendo ducit; quod iis qui merebant ære, antequam labore mitterentur, a domino dabatur. Neque enim in meridiem, fed poft meridiem, fub vefperam fcilicet, merenda apponebatur. V. Calpurn. Ecl. 5. 60. Ifidor. 20. 2. Mercurial. Var. Lect. 4. 17. Muret. Varr. Lect. 4. 12. Turneb. Adverf. 17. 7. & Voff. Inftit. Orat. 4 p 222.

MERENDĀRIUS, i. m. Alumnus, qui merenda vefcitur. Sen. in Controv. 5. 33. Oftende nobis merendarios tuos.

MERENDO, āre. quafi Meridie edere, vel merendam capere. Ifidor. 20. 2.

MEREO, ui, itum; [καθέζεσθαι, καθόδιτρομαι] & MEREOR, ēri. dep. fignificat (ut ait Donatus) Aliquid mercedis pro labore parare vel fumere, feu dignum effe. Merere, inquit Valla, mercede operari, laborare, atque alteri infervire. Plaut. Trin. 5. 2. 5.

Non videor meruiffe laudem, culpa caruiffe arbitror. Ter. And. 1. 5. 46. Unum hoc fcio, hanc meritam effe ut memor effes fui.

Æra merere liber bibliopolæ dicitur. Hor. de Arte Poet. 345.

Amorem. Hor. 1. Serm. 1. 87.

Coronam primam laude merui. Virg. 5. Æn. 355.

Decus meruere non minimum. Hor. de Arte Poet. 286.

Famam apud Græcos Alcibiades meruit. Plin. lib. 14. cap. 22.

Favorem. Quintil. lib. 4. cap. 1.

Laudem. Cæf. 1. Bell. Gall. 40. Non minorem laudem exercitus, quam ipfe imperator, meritus effe videbatur.

Laudem pietate. Ovid. 2. de Pont. 6. 31.

Lauream linguæ Cicero. Plin. lib. 7. cap. 30.

Magna merens. Stat. 5. Silv. 1. 112.

Præmia. Cæf. 7. Bell. Gall. 34. Eaque, quæ meruiffent, præmia ab fe, devicta Gallia, exfpectarent.

Veniam meruere. Lucan. lib. 4. 123.

Virum dote. Plaut. Moft. 1. 3. 124.

Mereri de Malo, ut

Exempla noviffima meritus, h. e. Ultimum fupplicium. Tacit. 12. Ann. 20. 4.

Exitium. Ovid. 2. Met. 290.

Necem meruiffe. Ovid. 11. Epift. 109.

Notam exhæredationis non meruerunt. Ulpian. in L. 1. in princip. D. de conjong. cum emanc. liber. ejus.

Odium. Quintil. lib. 4. cap. 1.

Offenfam. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Supplicium meruiffe. Ovid. 5. Met. 666.

Mereri cum Infinitivo. In tantum meruit augeri, ex Aurelio. Vide INITIATUS. Puto & alibi apud Jurifconf. Sic Emeruit cum Infin. vide EMEREO. H. St.

Officio meruit a quolibet hoc fibi donari. Florent. in L. Peculium & ea co confiftit D. de pecul.

Mereri, de turpi lucro dictum, pro Quæftum fordidum facere. Varro Eumenidibus, Primum ifte qui meret feftertios vicenos. Non. 4. 296. V. Suet. Calig. cap. 40. [Vide MERETORIUM. H. St.

Mereri de aliquo, Committere aliquid in aliquem. Plaut. Aul. 2. 2. 45.

Nam de te, neque re, neque verbis merui ut faceres quod facis. i. e. Nunquam in te quicquam commifi, unde tu hæc faceres mihi. Ter. Heaut. 1. 1. 33.

Quæfo quid de te tantum meruifti? I. e. Quid in te admififti?

Bene mereri [εὐεργετεῖν] de aliquo, Conferre beneficium in aliquem. Virg. 4. Æn. 317.

Si bene quid de te merui. Cic. 1. Fam. 9. Erat infinitum bene de me meritos omnes nominare. Cic. 6. Verr. 81. Talis ille vir fuit, ita de Pop. Rom. meritus eft, ut non uni familiæ, fed univerfæ civitati commendatus effe debeat. De P. Africano.

Male mereri de aliquo, Offendere aliquem, incommodare alicui. Cic. 1. de Finib. 7. Male, credo, mererer de meis civibus, fi ad eorum cognitionem divina illa ingenia transferrem.

Mereri erga aliquem. Plaut. Amphit. 5. 1. 49.

Mereri, [εὐεργετεῖν] Præftare beneficium. Ter. Hec. 3. 5. 37.

Quæ nunquam quicquam erga me commerita eft, pater,
Quod nollem, & fæpe quod vellem meritam fcio. Ubi Donat. Mereri bona dicimus, Commereri mala; id eft Delinquere, peccare. Ergo hic Meritam, pro Præftitiffe dixit. Idem in Adelph. 2. 1. 47.

Mereri & promereri, eft præftare beneficium. Virg. 6. Æn. 664.

Quique fui memores alios fecere merendo.

Merere, In militia eft exerceri; proprie tamen fpe ftipendii ac præmii, quod & dicitur Stipendia facere, inquit Vall. lib. 4. Cic. 7. Verr. 161. Clamabat ille mifer, fe civem effe Romanum, municipem Cofanum, meruiffe fe cum L. Precio, fplendidiffimo Equite Romano, qui Panormi negotiaretur, ex quo hæc Verres fcire poffet. Idem pro Rabir. 21. Quo tu imperatore, Labiene, meruifti. [Subauditur vox Stipendia. Unde & Emerita ftipendia dicuntur. V. in EMEREO.

Meruit fub. Liv. 21. 4. Cum hac indole virtutum ac vitiorum triennio fub Hafdrubale imperatore meruit.

Merere equo, & Merere equo publico. Plin. lib. 33. cap. 1. Liv. 7. 11. extr. Ne præterita ftipendia procederent iis, qui equo publico meruerunt, fed dena ftipendia equis privatis facerent. Cic. 1. Philip. 20.

Merere pedibus. Liv. 24. 18.

Alicui merere. Stat. 4. Theb. 237. Lucan. lib. 6. 144.

Scæva viro nomen, caftrorum in plebe merebat.

Merere, cum ablativo. Cic. pro Rofc. Comœd. 28. Nam illa membra merere per fe non amplius poterant duodecim æris: difciplina, quæ erat ab hoc tradita, locabat fe non minus feftertiis CCCIↃↃↃ. Lucan lib. 10 405.

Ære merent parvo. [In loco Cic. videtur cum Accufativo conftrui.

Eft forma loquendi elegantiffima, Non mercam hoc vel hoc, ut Hoc vel illud faciam. Plaut. Men. 1. 3. extr.

Neque hodie ut te perdam, mercam Deum divitias mihi. Idem Moft. 4. 2. 71.

Siquidem ifthæc vera funt. P. quid merear, quamobrem mentiar? Et Bacch. 5. 2. 65.

Quem quidem ego ut non excruciem
Alterum tantum auri non meream. Cic. 2. de Finib. 74. Quid merearis igitur, ut te dicas in eo magiftratu omnia voluptatis caufa facturum? conf. in MERITUM.

In delationibus honorum, præmiorum, & laudum, urbane utebantur Antiqui hac forma, Si meruero. Suet. Neron. cap. 10. Agenti Senatui gratias, refpondit, Cum meruero. Idem Aug. cap. 56. Nunquam filios fuos populo commendavit, ut non adjiceret, Si merebuntur.

Mereri etiam eft plus quam ἀξιοῦσθαι, eft τυγχάνειν Confequi; atque etiam fine præcedenti aliquo merito, gratia confequi. V. Cafaub. ad Plin. Epift. 8. n. 14. ad verba, Si cafu aliquo non fequatur, ideirco quod gloriam non meruit, minus pulcrum eft. & Grot. ad Matth. 6. 1. Alcim. Avit. de Virgine Matre, ad Soror. v. 214.

quæ pondere cafto
Factorem portare fuum, Dominumque perennem
Edere commeruit. i. e. Confecuta eft per gratiam, quod aliis erat prælata ut ederet. Similiter Legatum mereri dicitur Paulo l. 21. D. ad Leg. Falcid. qui accipit five confequitur legatum. Ita quoque Donationem merere. l. 10. de Piftor Cod. Theodof.

MERENS, entis. Partic. Virg. 2. Æn. 229 Scelus expendiffe merentem. & 585 Paffim in Infcript. etiam in fuperlat. Merentiffimus.

MERITUS, a, um. [ἄξιος] Partic. Ter. Phorm. 5. 9. 25.

Ego, Naufiftrata, effe in hac re culpam meritam non nego,
Sed eam quæ fit ignofcenda. i. e. Non eo inficias, me in hac re deliquiffe, & aliquid tale commififfe, unde culpari merear. Plin. lib. 7. cap. 30. Primus in toga triumphum, linguæque lauream merite.

Grates meritas agere. Ovid. in Ibin, 26.

Atque ei, etfi nequaquam parem illius ingenio, at pro noftro tamen ftudio meritam gratiam, debitamque referamus. Affertur a Nizolio H. St. Ex 3. Cic. de Orat. 14.

Meritos aris imponit honores, i. e. Congruos & convenientes. Virg. 3. Æn. 118. & 3. Æn. 264.

Numina magna vocat, meritofque indicit honores.

Aliquam iracundiam non injuftam, fed meritam ac debitam fuiffe defendere. Cic. 2. de Orat. 203.

Morte jacent merita. Ovid. 3. Faft. 707.

Pœnas meritas dare. Ovid. 4. Faft. 239.

Paffivo. Plin. 7. 28. extr. Quæ Cannis corona merita?

Superl. Plin. 5. Epift. 15. Quod mihi cognitum eft non fama, qua alias qui optima & meritiffima fruitur, fed longis, magnifque experimentis. Cont. Reinef. Infcript. 5. 35.

MERITUM, i. n. [εὐεργεσία, εὐεργέτημα] Præftitum beneficium, Officium. Fere in pl. Cic. Quid enim tibi pro maximis tuis, ac pæne immortalibus in me meritis, præftare amplius poffim? Idem 2. Att. 17. Merita in patriam ad annos fexcentos majora viderentur.

Memor meriti. Ovid. 5. Trift. 9. 3.

Tanti meriti non immemor. Virg. 9. Æn. 256.

Prædicator meritorum alicujus. Cic. 10. Fam. 7.

Præmia grandia meritorum. Hor. 2. Epift. 2. 38.

Immane meritum. Lucan. lib. 9. 1044.

Vilia. Ovid. 13. Met. 101.

Affequi alicujus meritum. V. ASSEQUOR.

Conftare meritum. Cic. 1. Fam.

Dare merita. Cic. de Amicit. 26.

Exprobrare meritum alicui. Ovid. 12. Epift. 21.

Quid habeo, quod dicam? quod faciam pro tuis in me meritis, &c. Cic. pro Milon. 100.

Habere meritum. Cic. 10. Fam. 24.

Illuftratur magnis in Rempublicam meritis virtus alicujus. Cic. 10. Fam. 12.

Implere aliquem meritis. Ovid. 2. Amor. 3. 12.

Oblitus meritorum. Ovid. 8. Met. 140.

Merita ad nihilum venire. Cic. 11. Fam. 12.

Meritum in malam partem. Juftin. lib. 1. cap. 6. de Aftyage, qui Harpagi filium interfeceret, epulandumque patri tradideret: Aftyages, inquit, meriti in Harpago oblitus, fummam belli eidem commifit, qui exercitum acceptum ftatim Cyro per deditionem tradidit, regis crudelitatem perfidia defectionis ulcifcitur. V. Macrob. Saturn. 1. 1.

Meritum, pro Mercede. Ter. Phorm. 2. 1. 75.

Egone illam cum illo ut patiar nuptam unum diem?
Nihil fuave meritum eft. Ordo & fenfus hic eft, Nihil mihi mercedis fuave eft, ut ego illam cum illo nuptam feram. Suave meritum enim, Suavem mercedem fignificat. Hæc Donatus cui fubfcribit Eugræus. [Sic erit interrogationis nota poft Egone? ponenda, ut fit idem loquendi modus, quem fupra in ipfo verbo attigimus, Non meream hoc &c.

Meritum meum eft. h. e. Meritus fum. Ter. Heaut. 1. 1. 40.

Merito meo. Cic. 5. Fam. 9. Sais meam fortunam nefcio quomodo facile obtrectatores invenire, non meo quidem, mehercules, merito Ter. Eun. 3. 2. 5. Ecquid nos amas de fidicina iftac? &c. Refpondet Thais, Plurimum merito tuo.

Pro merito, Ita ut meritus eft quis. Ter. Phorm. 2. 2. 23.

Ex merito, Ovid. 5. Epift. 7.

Leniter.

Leniter, ex merito quicquid patiare, ferendum est.

MERITO, Adv. [ἀξίως, [illegible]] Digne, dicitur. Ter. And. 3. 2. 50. — haud dubium est mihi,
Si nolit quin eum merito possim cogere. Cic. 5. Verr. 158. Quanquam merito sum iratus Metello, tamen hæc, quæ vera sunt, dicam.

MERITISSIMO. [κατὰ [illegible]] Superl. h. e. Maximo merito. Cæcil. Asoto, Meritissimo hic me dejecit ex hac decuria. Cic. 1. de Orat. 234. Primum Scævolæ te dedisti, quem omnes amare meritissimo, pro ejus eximia suavitate, debemus. Plaut. Asin. 3. 3. 147.
Meritissimo ejus quæ volet faciemus, qui hosce amores
Nostros dispulsos compulit. ubi substantivi speciem habet.

MERITO, [μισθοφορέω] āre. frequent. Plin. lib 7 cap. 39. Quippe quum jam apud majores Roscius histrio HS. quinquaginta annua meritasse prodatur, &c. Adde Cic. 5. Verr. 110.

MERITŌRIUS, a, um. Adj. [μισθωτικός] ut, Meritorius puer, Qui quæstum facit corpore suo. Cic. 2. Philipp. 105. Ingenui pueri cum meritoriis, scorta inter matresfamilias versabantur. [Vide CATAMITUS. H. St.
Meritorium cœnaculum, Quod quæstus gratia locatur. Sueton. in Vitell. cap. 7.
Salutario. Senec. de Brevit. vitæ. cap. 14. de Clientibus, quasi de Mercede conductis loquitur.
Taberna. Valer. 1. 7. ext. 10. Diversorium atque hospitium mercenarium, ubi cuique licet introire dato mercedem. Cic. 1. de Div. 57. De eadem re loquens, Ad cauponem dixit.
Apud Pontanum sæpe Meritoria, sine adjectione, pro Taberna meritoria, ut in Dialogo, in quo introducitur caupo cum aliis. H. St.
Vehicula. Sueton. in Calig cap. 39.
Meritorium, absolute, quandoque pro Taberna meritoria. Juven. 3. Sat. 234.
— nam quæ meritoria somnum
Admittunt? magnis opibus dormitur in Urbe. Ulpian. in l. Si cujus rei. §. Item si domus. D. De usufruct. & quemad. Item si domus ususfructus legatus sit, meritoria illic facere fructuarius non debet, nec per cœnacula dividere domum. Et paulo post, Quod autem dicitus meritoria non facturum, accipe quæ vulgo diversoria, vel fullonica appellantur. [Schol. vet. Juvenal. Meritoria, Tabernæ, ab eo, qui mercedes præstat. Schurzfl. legit, Ab eo quod ibi mercede prostant. Ego vero, non Tabernas, verum Domicilia meritoria, i. e. Locaritium intelligi puto, idemque, quod Cœnaculum meritorium Suet. in Vitell. 7. vocat.
Meritorium, pro Lupanari in quo prostant meretrices. Firmic. lib. 6. cap. 31. Si autem iis Veneris accesserit stella, illustribus viris de meritorio detracta mulier conjugali gratia copulatur. Paulo post, Eritque in publicis meritoriis prostituta. V. Barth. Adversar. 48. 6.

MĔRĔTRIX, icis. f. [ἑταίρα, πόρνη, [illegible]] a Merendo: nam mercede suam exercet militiam, inquit Valla. Terent. in prol. Eun. 37.
Bonas matronas facere, meretrices malas. Plaut. Truc. 2. 7 16.
— meretricem ego item esse reor, mare ut est: quod des devorat, nec unquam
Abundat.
Peregrinæ olim meretrices dicebantur. V. PEREGRINUS.
Amor turpis meretricis. Hor. 1. Serm. 4. 111.
Artes sacrilegæ meretricum. Ovid. 1. de Arte Am. 435.
Alicariæ meretrices. In ALICA.
Arguta. Hor. 1. Serm. 10. 40.
Blanda. Ovid. 1. Amor. 15. 18.
Commoda. In COMMODUS.
Ingenua. In INGENUUS.
Lutea. In LUCUM.
Mercabilis certo ære. Ovid. 1. Amor. 10. 21.
Perjura. Hor. 1. Carm. 35. 26.
Mulier, non solum meretrix, sed etiam procax. Cic. pro Cœl. 49.
Avellere se a meretrice. In AVELLO.
Amica meretrice insanire. Hor. 1. Serm. 4. 49.

MERETRĪCŬLA, dimin. [ἑταιρίδιον] Cic. 3. Verr. 30 A meretricula commendati. Idem 1. de Nat. Deor 94. Sed meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est. Adde Hor. 2 Serm. 7. 42.

MERETRĪCIUS, a, um. Adj. [ἑταιρικός] Quod est meretricis, vel quod ad meretricem pertinet. ut
Amores meretricii. Cic. pro Cœl. 48. Ter. And. 5. 4. 10.
Ac meretricios amores nuptiis conglutinas?
Disciplina. Cic. 5. Verr. 6.
Domus. Ter. Eun. 5. 5. 18.
Corpora. Ovid. 2. Trist. 311.
Opes. Cic. pro Cœl. 1.
Quæstus. Cic. 2. Philip. 44.
Turba. Ovid. 3. Fast. 349.
Vicinitas. Cic. pro Cœl. 37.
Vita. Cic pro Cœl. 48.

MERETRICIUM, i. n. [ἑταιρισμός] Ipsa meretricandi ars. Tranquil. in Calig. cap 40. extr. Additumque ad caput legis, ut tenerentur publico & quæ meretricium, & quæ lenocinium fecissent.

MERETRICIE, Adv. [ἑταιρικῶς] In modum meretricis. Plaut Milit. 3. 2. extr. Quam digne ornata incedit, haud meretricie?

MERETRĪCOR, [ἑταιρίζω] āri. Columel. lib. 11. cap. 1. Quippe plurimum affert mali, si operario meretricandi potestas fiat.

MERGA, æ. f. Furcula qua acervi frugum fiant. Dictæ mergæ a mergis volucribus: quia ut illæ se in aquam merguot, dum pisces persequuntur, sic messores eas in fruges demerguot, ut elevare possint manipulos. Hæc Festus. Plaut. Poen 5 2. 58.
Palas vendundas sibi ait, & mergas datas,
Ut hortum fodiat, atque ut frumentum metat. Idem Rud. 3. 4. 58.
Jam hercle tibi messis in ore fiet mergis pugnis probe. Al. pugneis. Mergis pugnis dixit, quasi eis uti velit pro furculis ad dentes colligendos. Proinde dixit, Tibi messis in ore fiet, subaudi Dentium.

MERGES, itis. f Spicarum manipulus, inquit Servius: a Mergendo dictus. Virg 2. Georg 517.
Aut fœtu pecorum, aut Cerealis mergite culmi,
Proventuque oneret sulcos, atque horrea vincat. Plin. lib. 18. cap. 30. Stipulæ alibi mediæ falce præciduntur, atque inter duas mergites spica distringitur. Quo loco Calepinus accipit pro ferramentis quibusdam, quibus in ramosa segete messores spicas solent distringere, quæ & Mergæ vocantur a Columella, ut idem ait.

MERGO, si, sum, [βαπτίζω, βυθίζω, [illegible]] ĕre. Sub aquam, vel terram subire. Plin. Epist. 173. Idem lacus in flumen egeritur: quod ubi se paulisper oculis dedit, specu mergitur.
Mergere ponto. Columel. lib. 10. v. 61.
Pelago mergere. Plin. lib. 9. cap. 36. Pelago altius mersæ, quam ut penetrent radii.
Brachia mersit in aquas. Ovid. 3. Met. 429.
Mergere se in flumen. Varr 3. de R. R. cap. 10. Martial. lib. 4. 22.
Merserat in nitidos se Cleopatra lacus.
Æquore mergere aliquem. Virg. 6. Æn. 348.
Limo se mergit sæpius, siccatque sole. Plin. lib. 8. cap. 24.
Unda aliquem. Ovid. 10. Met. 697.
In undis aliquem. Ovid. in Ibin, 389.
Mergere aliquem in aquam. Cic 2. de Nat. Deos. 8.
Sub æquore aliquem. Virg. 6. Æn. 342.
Mergit se in mari. Cic 2. de Nat. Deor. 124. Eam sibi cibum quærere advolantem ad eas aves, quæ se in mari mergerent: quæ quum emersissent, &c
Adde quod in nigras lethargi mergitur undas. Lucret. lib. 3. 841. De anima.
Mergitur unda delphinus. Cic. in Arato 381.
Mergere cymbas, pro Submergere. Plin. lib. 9. cap. 44.
Unda mergit ratem in ima. Ovid. 11. Met. 557.
Pars maxima classis mergitur. Lucan lib. 3. 754.
Lumina somno mergimus. Valer. 8. Argon. 63.
Ferrum mersit visceribus. Claud. 1. Eutrop. 447.
Mersus secundis rebus Liv. 9. 18 pr. Et loquimur de Alexandro, nondum merso secundis rebus. i. e. Obruto. Juven. 10. Sat. 57.
— mergit longa atque insignis honorum Pagina.
Malis mergere aliquem. Virg. 6. Æn. 512.
Funere mergere aliquem. Virg. 6. Æn. 429.
Quos dulcis vitæ exsortes, & ab ubere raptos
Abstulit atra dies, & funere mersit acerbo.
Mergere ultimis suppliciis, per translationem, pro Obruere. Plin lib. 7. cap. 40.
Mergi, Ære alieno obrui. Ulpianus in l. Quid ergo de Contraria & utili actione tutelæ. Neque enim in hoc administratur tutelæ ut merganturs pupilli. Budæus.
Mersus conscientia flagitiorum scelerumque. V. Conscientia in CONSCIO.
Mersus furno vel foro, per translationem dixit Plaut. Epid. 1. 2. 16.
Malim istiusmodi mihi amicos forno mersos, quam foro.

MERSUS, a, um. Partic. [βαπτισθείς] ut,
Campus mersus cruore. Sil. lib. 1. 50.
Carina mersa. Lucan. lib. 3. 632.
Dolor in corde. Stat. 5. Silv. 1. 201.
Ferrum in robora. Lucan. lib. 3. 435.
Res caligine. Virg. 6. Æn. 267.
Sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro
Pandere res, alta terra, & caligine mersas.

MERSŪRUS, a, um. Partic. [βαπτίσων] Ovid. in Ibin, 344.
Sic te mersuras adjuvet ignis aquas.

MERSO, [βαπτίζομαι] āre. frequent. Sæpe mergere. Columel. lib. 7. cap. 4. Quarto die, si est vicinia maris, ad litus deducta mersatur ovis. Virg. 1. Georg. 272.
Balantumque gregem fluvio mersare salubri.
Contra nunc rerum copiis mersat. Lucret. lib. 5. 1006.
Aries mersatur in gurgite. Virg. 3. Georg. 447.
Fluctibus fortunæ mersor. Catull. ad Mallium, 66. 13.

MERSĪTO, āre. frequent. a frequentativo Merso. Solinus cap. 57. ad finem, Quo quis acrior fuerit, speque majoris, eo profundius nares mersitat in bibendo. De pullo equino.

MERTO. [[illegible]] āre. Idem quod Mersare. Accius Deiphobo, Vel hic qui se ea parte effrenata impudentia præsentem præsens dictis mertare instituit. Hæc Nonius 2. 542. Festus, Mertat pro Mersat dicebant.
Mertaret item, Merentem faceret. Accius Myrmidonibus: Quod sicut decuit ista res mecum, aut meus mertaret dolus, jamdiu inflammatas & ardere naves vidissent suas. Nonius, 2. 533.

MERGUS, i. m. [αἴθυια] Avis, dicta quod se in aquam, cibum captans, assidue immergat, ut ait Varr. de L. L. lib. 4. 13. quem alii Mergonem appellant. Virg. 1. Georg. 361.
Quum medio celeres revolant ex æquore mergi. Hujus avis natura est, ut sæpe mergens aurarum signa colligat; & prævidens tempestatem futuram, propere medio revolet ex æquore, & ad litorum tuta cum clamore contendat. Hor. 2. Serm 2. 51.
Si quis nunc mergos suaves edixerit assos,
Parebit, pravi docilis, Romana juventus.
Aprici mergi. Virg. 5 Æn. 128.
Mergus prius vitabit equas: de Re incredibili dixit Ovid. 1. de Pont. 6. 51.
Nam prius incipient turres vitare columbæ,
Antra feræ, pecudes gramina, mergus aquas,
Quam male se præstet veteri Græcinus amico.
Mergus, in vite quid sit, declarat Columel lib 4. cap. 15. his verbis, Mergi genus est ubi supra terram juxta suum adminiculum vitis curvatur, atque ex alto scrobe submersa perducitur ad vacantem palum, tum ex arcu vehementer citat materiem, quæ protinus applicata suo pedamento ad jugum evocatur. Idem lib. 5. cap. 5. Vulgus nostrum, inquit Budæus, *marquotas*, *jotellasque* vocat.

MERINBALUS, V. MERUS.

MERICUS, Idem quod Meracus. ut est apud Agretium, in Vet. Grammat. Sylloge Gothofr.
Vitis merica Columel. 23. 2. [Forte Marica.

MĔRĪDIES, ēi. m. [μεσημβρία] Medius dies, quasi medidies, nam ut ait Varro lib. 5. de L. L. 2. d antiqui, non r, in hoc loco dicebant. Cic. in Orat. 157. Ipsum meridiem cur non medidiem? credo quod erat insuavius Ter. Adel. 5. 3 62.
Meridie ipso faciam ut stipulam colligas.

Meridies olim fuit Romanis incognitus. Plin. lib. 7. cap. ult. de horarum observatione, Serius etiam hoc Romæ contigit. Duodecim tabulis ortus tantum & occasus nominatur. Post aliquot annos adjectus est & meridies, Accenso Consulum id pronuntiante, quum e Curia inter Rostra & Græcostasin prospexisset solem.
Appetit meridies. In APPETO.
Inclinat meridies. Hor. 3 Carm. 28. 5.
Ad meridiem. V. AD præpositionem.
In meridiem spectat. V. IN præpositionem.
Abusive, Varro Marcipore pro Media nocte. Repente noctis circiter meridiem. Non. 6. 16.
Meridies vocatur & Australis mundi regio. Cic. 2. de Nat. Deor. 50. Sol cursum flectit tum ad septentrionem, tum ad meridiem.

Meridianus, a, um. Adj. [μεσημβρινός, μεσημβρινὸς] Quod ad meridiem spectat. ut,
Meridianus orbis. Plin. lib. 13. cap. 4.
Meridianus sol. Idem lib. 12. cap. 19.
Meridianum tempus. Cic. 3. de Orat. 17.
Meridiani, pro certo genere Gladiatorum. Suet. in Claud. cap. 34. Bestiariis meridianisque adeo delectabatur, ut etiam prima luce ad spectaculum descenderet, & meridie, dimisso ad prandium populo, persederet. Meridianos, vocat Gladiatores qui hora meridiana digladiabantur, & quidem, ut Lipsio placet, intecto corpore. V. hunc Saturn. 2. 15. & Torrent. in loc.

Meridianum, i. n. pro Meridie. Gloss. Gr. Lat. μεσημβρία, Meridianum. Plin. lib. 9. cap. 8. Ex lib. 2. cap. 26. Præter ora populi meridiano transcurrit. h. e. hora meridiana.

Meridialis, e. Adj. Gall. e. ee. Meridielis ventus, ut Salmas. Exerc. Plin p. 881. emendavit, pro

Meridionalis, e. V. Cellar. Cur. Poster. p. 311. ubi ex Firmic. 2. 12. Signum meridionale, produxit. Lactant. quoque e. 9. Meridionalis plaga. Sed in MSS. Meridiana, teste Cellario. [Non dubito, quin & Firmicus Meridiale reliquerit, vel certe Meridianale.

Meridio, āre. vel **Meridior**, [μεσημβριάζω] ări. depon. Somnum meridianum capere. Sueton in Calig. cap. 38. Gloriatusque est expergefactæ somno Cæsoniæ, quantum egisset, dum ea meridiaret. Corn. Cels. lib. 1. cap. 2. Longis diebus meridiari potius ante cibum utile est; sin minus post eum: per hiemem potius totis noctibus conquiescere. Plaut. (poto suppos.) Jentando, meridiando, comessando, pergræcando vitam ducere. Catull. ad Hipsitillam 30. 3.

> Amabo, mea dulcis Hipsitilla.
> Meæ deliciæ, mei lepores,
> Jube ad te veniam meridiatum.

Meridiātio, ōnis. f. [μεσημβρίασις] Quies meridiana. Cic. 2. de Divin. 142. Nunc quidem propter intermissionem forensis operæ, & lucubrationes detraxi, & meridiationes addidi, quibus uti antea non solebam.

Meridiātor. Pontanus in Dial. 338. H. St.

Meriŏnes. [Μηριόνης] Idomenei patruelis, quem Homerus inter Græcorum fortissimos numerat, lib. 7. Iliad. auriga ipsius Idomenei. Hor. 1. Carm. 6. 15.

> — aut pulvere Troico
> Nigrum Merionem. Ibid. 15. 26.

Mēris, [μηρὶς] Herba est, quæ alio nomine Trifolium appellatur. De hac Dioscorides lib. 4.

Mĕrismos, [μερισμὸς] a Græcis dicitur figura apud Rhetores, quam Latini Distributionem vocant: quum scilicet genus in species, aut totum in partes dissecamus: ordine discreto: quæ sententiarum figura divisioni ac partitioni affinis est. Nam Dispositio (quæ utrumque complectitur) est, auctore Fabio, utilis rerum ac partium in loco distributio. Huc etiam pertinet διάλυσις, id est Dissolutio.

Merito, **Meritorius**, **Meritum**. V. MEREO.

Meritus. Mons est Thraciæ, apud Plin. lib. 4. cap. 11.

Mercēdinus, sive **Mercedōnius**, [μερκηδῖνος, ὁ μερκηδόνιος] dictus est Mensis anni Romani veteris, intercalaris. V. Græv. ad Cic. 6. Fam. 14. & Schurzfl. Comment. in Ann. Rom. Julian. p. 202. & 212. Meminit Plut. in Numa p. 72. & in Cæs. p. 735. ed. Francof. [Priori loco perperam μερκηδῖνος excusum pro μερκηδῖνος, et ea posteriore loco & ex Suida emendandum est, apud quem μερκηδῖνος, τὸν ... Falso, ut multa. Festus quoque, Mercedonius dixerunt, e Mercede solvenda. Subaudito Dies. De etymo nominis V. varias sententias in Lex. Fitisci.

Mermĕros, Unus ex Centauris. Ovid. 12. Met. 305.

> Quique pedum nuper certamine vicerat omnes
> Mermeros, accepto tum vulnere tardior ibat.

μέρμηρος autem Latine Curiosus interpretatur, a verbo μερμηρίζω, quod est cogito & consulo.

Mermessus, [Μερμησσός] Urbs Troadis, Sibyllæ Erythreæ patria, ut Stephano placet, qui etiam ab orbis hujus rubedine Erythræam eam appellatam existimat. Straboni tamen magis credendum existimo, qui lib. 14. Erythræam Sibyllam dictam putat ab Erythris Ioniæ urbe non procul a Clazomenis sita. V. Broekhus ad Tibul. 2. 5. 68. Galleus ad Lactant. 1. 6.

Meru, **Merobibus**, V. MERUM.

Merochites, vel **Morochtes**, V. MOROCHTHUS.

Mĕrŏē, ēs. f. [Μερόη] Insulæ Nili metropolis; a qua & tota insula Meroe dicitur. Hanc Cambyses condidit, a nomine sororis Meroe. Quum enim Ægyptum omnem occupasset, Meroen secum usque ad Ægyptios ducens, processit; quæ quum ibi mortem obiisset, urbi nomen indidit. Forma insulæ scuto persimilis, de qua Lucan. lib. 10. 303.

> — gurgite rupto
> Ambitur nigris Meroe fecunda colonis.

Patet longitudine stadiorum tribus millibus, latitudine mille. Effodiuntur in ea aurum, argentum, æs, ferrum, ebenum; præterea fert & lapidum multiplex genus. Distatque a Syene quinque millibus stadiorum, ultra quam est ad Torridam zonam. Exsuperat omnes alias Nili insulas, quas circiter septingentas esse scribit Diodorus lib. 1. & 17. Vide Strabonem lib. 17. ubi de Æthiopibus a Romanis victis mentio est.

Meroïs, idis. f. [μεροΐς] Herba est apud Plin. 24. 17. a Meroë, ubi nascitur, dicta.

Mĕrŏpe, [Μερόπη] Pleiadum una, uxor Sisyphi; de qua infra in dictione PLEIADES.
Est item insulæ nomen Plinio, lib. 5. cap. 31. & (ut quidam putant) a Merope terrigena, Triopæ filio dicta, quæ & MEROPIS. V. ASPHNOS.

Mĕrops, ŏpis. m. [μέροψ] Avis quæ apes comedit. Virg. 4. Georg. 14.

> — meropes, aliæque volucres. Plin. lib. 10 cap. 33.

Mēros, [Μηρὸς] Mons Indiæ, Libero sacer, sub cujus radicibus est Nysa civitas constituta. V. Plin. lib. 6. cap. 21. Μηρὸς autem, cum Græcis Femur denotet, hinc fabula de Baccho Jovis femori insuto nata est. V. Curt. lib. 8. cap. 10.

Merso, **Merto**. V. MERGO.

Merthyte, ydis. f. [μέρθυτις] Herba apud Plin. 26. 11. V. not. Hard.

Mĕrŭla, æ. f. [κόσσυφος] Avis; cujus etymon sic tradit Festus lib. 11. Merum antiqui dicebant solum; unde & avis Merula nomen accepit, quod solivaga est, & solitaria pascitur. Varro sic lib. 4. L. L. 11. Merula, quod mera, id est sola volitat. Quo nomine ridet Varronem Quintil. lib. 1. cap. 10. ubi de etymologia disserit. Cic. 5. de Finib. 42. Deinde suo quæque appetitu movetur; serpere anguiculos, nare anaticulas, evolare merulas, cornibus uti videmus boves, &c. Plin. lib. 10. cap. 29. Merula ex nigra rufescit, canit æstate, hieme balbutit, circa solstitium muta; rostrum quoque anniculis in ebur transfiguratur, duntaxat maribus.
Intentus merulis auceps. Hor. de Arte Poet. 458.
Merulæ, Piscis saxatilis. Plin. lib. 32. cap. 11.

Mĕrus, a, um. Adj. [ἄκρατος] Idem quod Solum, inquit Nonius 4. 295. Festus, Merum antiqui dicebant Solum. Et p. p. Nunc Merum, Purum appellamus. conf. Varr. in dict. præced. Cic. 2. de Orat 94. Ecce tibi exortus est Isocrates, magister istorum omnium; cujus e ludo, tanquam ex equo Trojano, meri principes exierunt. Alia exemplaria habent Innumeri. Alia per sese mero auro decurant. Plin. lib. 33. cap. 1.
Meri bellatores gignuntur, quas hic prægnantes fecit. Plaut. Mil. 4. 2. 85.
Claror. Plaut. Mostel. 3. 1. 112.
Lac. Lucret. lib. 1. 262.
Libertas. Hor. 1. Epist. 18. 8.
Monstra mera nuntiarat. Cic. 4. Att. 7.
Mora mera est monerier. Plaut. Capt. 2. 3. 36.
Nugæ. V. NUGÆ.
Rus. Plaut. Truc. 2. 2. 14.
Scelera mera loquuntur. i. e. Nihil aliud quam scelera. Cic. 9. Att. 12.
Spes. Ter. Phorm. 1. 2. 96.
Vinum. Plaut. Amph. 1. 1. 276.

> Eam ego, ut matre fuerat natum, vini eduxi meri.

Subaudi Hirneam. i. e. Ebibi.
Vina mera bibere. Ovid. 15. Met. 331.
Vires. Ovid. 2. de Arte Am. 474.

Merum, [ἄκρατον] Sæpe substantive ponitur, pro Mero vino, quod subauditur. Plin. lib. 23. cap. 1. Merum quidem remedio est contra cicutas, coriandrum, aconita, viscum, meconium, argentum vivum.
Multi meri Damalis. i. e. Ebriosa. Hor. 1. Carm. 36. 13.
Latex meri. Ovid. 13. Met. 653.
Odium. Ovid. 15. Met. 328.
Plena pocula. Ovid. 9. Met. 238.
Vis. Ovid. 14. Met. 274.
Bimi patera meri. Hor. 1. Carm. 19. 15.
Diffusum pateris merum. Hor. 4. Carm. 5. 33.
Dulce. Hor. 3. Carm. 13. 2.
Lene. Hor. 3. Carm. 29. 2.
Pingue. Hor. 2. Serm. 4. 65.
Rubens. Sil. lib. 7. 190.
Superbum. Hor. 2. Carm. 14. 26.
Certare mero. i. e. Contendere poculis. Hor. 4. Carm. 2. 31. & 1. Epist. 19. 11. Nocturno certare mero, putere diurno.
Curare genium mero. Hor. 3. Carm. 17. 14.
Diluitur cura. Ovid. 1. de Arte Am. 237.
Implere cratera. Virg. 3. Æn. 623.
Ingurgitare in se merum. V. INGURGITO.
Ponere merum in gemma. Ovid. 8. Met. 572.
Succensi mero ad bellum Lapithæ. Senec. Herc. fur. 9.

Mere, Adv. [ἀκράτως] Pure. Plaut. Truc. 2. 1. 28.

> Si semel amoris poculum accepit mere.

Meribibulus, a, Qui vel Quæ vinum sine aqua bibit; cujusmodi homines a Græcis ἀκρατοπόται appellantur; qui velati peculiari epitheto apud illos Thraces notati sunt. August. de Confess. 9. 8. Quum temeti avidior esset, quadam die ab irata ancilla per convicium appellata est meribibula; quæ res tantum ei pudorem injecit, ut postmodum sobria prorsus fuerit. Et hoc quidem nomen diminutivum est a Merobibus. [Ergo Merobibulus scribendum foret. Sed satius est divise scribere Meri bibula. Sic Horat. lib. 1. Ep. 14. 34.

> Quem bibulum liquidi media de luce Falerni. & Ep. 18. 91.
> Potores bibuli media de nocte Falerni.

Ubi tamen, ne quid dissimulem, Bentlejus e MS. Liquidi legit, tuente priorem lectionem Cuningamio.

Merobibus, a, um. Adj. [ἀκρατοπότης] Qui merum bibit. Plaut. Curcul. 1. 1. 77.

> Anus hic recubare solet custos janitrix;
> Nomen est lenæ multibiba, atque merobiba.

Merulentus, a, um. Adj. Fulgent. 1. Myth. Pierides, perpetis ungulæ rivo merulentæ. V. Barth. Adversar. 25. 1. p. 1210.

Merōsus, a, um. Adj. video laudari ex Statio: idem scil. atque Meri bibulus.

Mĕro, [Μήρων] Joco dictus est Nero, quod impendio vinosior esset. Suet. in Tiber. cap. 42. In castris, tiro etiam tum, propter nimiam vini aviditatem, pro Tiberio Biberius, pro Claudio Caldius, pro Nerone Mero vocabatur. [Forte pro Caldius scribendum Culleus. V. in hac ipsa voce.

Mĕrusium, i. n. [Μερούσιον] Siciliæ locus 70 stadiis a Syracusis distans, cujus incolæ Merusii dicti sunt. Auctor Stephanus.

Merx, mercis. f. [ἐμπόρευμα] Quod emitur, vendíturve. Cic. 3. de Rep. apud Non. 5. 35. Phœnices primi mercaturis & mercibus suis, avaritiam & magnificentiam, & inexplebiles cupiditates omnium rerum exportaverunt in Græciam.
Delicata. Plin. 4. Epist. 14. Tu fortasse orationem, ut soles, & flagitas &

& exspectas; at ego, quasi ex aliqua peregrina delicataque merce, lusus meos tibi prodo.
Emendæ. Hor. de Arte Poet. 419.
Esculentæ. I. e. Ea quæ hominum esui accommodata venduntur. Columel. 11. 3. de cucurbitis, At si esculentæ merci præparabis, recto cacumine de collo cucurbitæ sumptum semen serendum erit; quo prolixior & tenuior fructus ejus nascatur. h. e. Si serere voles cucurbitas ad esum vendendas.
Fallaces & fucosæ. Cic. pro Rabir. Post. 39.
Femineæ, Quæ ad feminas pertinent. Ovid. 13. Met. 165.
Improba. V. IMPROBUS.
Invendibilis, V. Proba merx.
Mala. In MALUS.
Proba. Plaut. Pœn. 1. 2. 129.
Invendibili merci oportet ultro emtorem adducere,
Proba merx facile emtorem reperit, tametsi in abstruso sita est.
Sordidæ mercis negotiator. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Vendibilis. Plin. lib. 32. cap. 2. Nunc tanta penuria est vendibili merce, ut perquam raro cernatur in suo orbe.
Augere merces. In AUGEO.
Convehere ex Hispania. In CONVEHO.
Esse in merce. Plin. lib. 12. cap. 25. h. e. Venire.
Expedire suas merces, Ostendere & explicare. Ovid. 1. de Arte Am. 421.
Extrudere venales. Hor. 2. Epist. 2. 11.
Gestat mercem sine fucis. Hor. 1. Serm. 2. 83.
Mutare. Virg. 4. Ecl. 39.
Ostendere. Hor. 1. Serm. 2. 105.
Partiri. Cic. in Vatin. 12.
Vendere. Ovid. 5. Fast. 671.
Merx mala, conviciose pro Homine infrugi. Plaut. Cist. 4. 2. 61.
Mala merx hera hæc & callida est. Add. Pers. 2. 2. 56. Pseud. 4. 1. 44.
MERCĀLIS, e. Adj. a Merce, quasi Vendibilis. Columel. lib. 7. cap. 6. Ex his singula capita, quæ videntur esse robustiora, in supplementum gregis reservantur, cetera mercalibus traduntur. Ita Calepinus. Emendata autem exemplaria habent Mercantibus, vel Mercatibus.
MERCOR & deducta ab eo, V. supra suo loco.
MERCIMŌNIUM, i. n. Idem. Plaut. Amphit. prol. pr.
Ut vos in vostris vultis mercimoniis
Emundis vendundisque me lætum lucris
Afficere. Idem Most. 3. 3. 12. & Tacit. 13. Ann. 38. 2.
MERCIPRĔTIUM, i. n. Plaut. Most. 3. 1. 130. Sicuti mercipretium statui. Sic ibi una dictione legit Acidalius, ut Manupretium. [Sic in Thes. Lips. sed falsa est Plautini loci citatio, nec eam, propter æque mendosos indices, restituere licuit.
MERYX, Piscis genus. Plin. 32. 11.

M E S

MĔSA, [μέσα] teste Vitruvio, sunt Partes mediæ ædium, quas idem Latine Medianas appellari asserit.
Item Cannabis laudatissimum genus e medio, quæ mesa vocatur. Plin. 19. 9.
MĔSANCŬLUM, i. n. [μεσάγκυλον] Genus teli usitati apud antiquos, cujus meminit Gell. lib. 10. cap. 25.
MĔSAPIA, V. MESSAPIA.
MĔSĂRÆUM, i. n. [μεσαραῖον] Membrana est ex venis, arteriis, ac nervis contexta, per cujus vasa ex ventriculo in hepar alimenti distributio contingit. Idem etiam μεσεντέριον appellatur, a situ videlicet inter ventrem intestinaque ac ipsum hepar medio, velut in Anatomicis lib. 6. Galenus tradit. Vasa autem, tum venarum, tum arteriarum, Mesaraica ab eadem membrana dicuntur. Hippocrates μεσόκωλον appellavit, partis vocabulo pro toto usus. Est enim Mesocolon proprie ea pars Mesenterii, ex qua intestina crassa dependent. Neque tamen altera pars Mesenterii, unde tenuia intestina pendent, nomen aliquod privatim habet, ut videlicet μεσέντερον vel simili vocabulo appelletur. Totum vero Mesenterium in unum quoddam spinæ verticulum, post septum transversum sub ventrem situm, procedit; indeque ex ligamento nervoso dependet, velut Galenus in 4. Comment. in 6. Epidem. Hippoc. declarat. V. Hesych.
MESAULÆ, vel MESAULION, [μέσαυλαι, μεσαύλιον] Pl. Mesaulæ, vel Mesaulia, Ædium itinera dicuntur, quod inter duas aulas, id est duo atria sunt interposita. nostri Andronas vocant. Vitruv. lib. 6. cap. 10. *Voyes communes entre deux salles.* V. Bald. Lex. Vitruv.
MĔSĒ, [μέση] est Chorda, id est, media: Unus ex 18 phthongis e quibus constat musicum systema. V. Vitruv. 5. 4. Bald Lex. Vitruv.
MĔSEMBRIA, [μεσημβρία] Megarensium colonia, quam antea Menebriam vocabant, velut Menapolim, id est Menæ civitatem. Ejus enim ædificator Menas appellabatur. Bria vero sermone Thracio Civitas vocatur. Hæc Strabo lib. 7. Nunc vulgo vocatus *Messember*; testis Olivarius in Melam.
MESEMBRIACUS, a, um. Adj. ut Mesembriaci portus. Ovid. 1. Trist. 6. 37. i. e. Thracii. Mesembria enim urbs est Thraciæ.
MESENTERIUM, [μεσεντέριον] V. MESARÆUM.
MĔSĒS, [μέσης] Ventus inter Boream & Cæciam. Plin. lib. 2. cap. 47.
MĔSIA, V. MŒSIA.
MESUA, Pomponio lib. 3. cap. 5. Insula est sinus Gallici.
MĔSŎCHŎRUS, i. m. [μεσόχορος] Fistulator, citharista in medio saltationum. Sidonius lib. 1. Ep. 2. extr. Nullus ibi lyristes, choraules, mesochorus, tympanistria, psaltria canit.
MESŎCŌLON. V. MESARÆUM.
MĔSŎLĂBIUM, [μεσολάβιον] Instrumentum est ab Eratosthene excogitatum ad mediarum linearum inventionem, quibus solent mathematici figuras augere, aut duplicare; eas lineas μεσογράφους vocat in Marcello Plutarchus sic scribens, μεσογράφους τινὰς ἀπὸ ὀργανικῶν γραμμῶν μεθοδεύοντες. Hujus Mesolabi ratio ab Eutocio explicatur. Meminit Vitruvius 9. 3. V. Turnebum & Baldi Lexicon.
MĔSŎLEUCOS, [μεσόλευκος] est, inquit Plin. lib. 37. cap. 10. Gemma, quam mediam candida distinguit linea.
Mesoleucos, Herba. Plin. lib. 27. cap. 11. Leuce Mercuriali similis, nomen ex causa accepit, per medium folium candida linea transcurrente; quare Mesoleucon quidam vocant.
MĔSŎMĒDES, [μεσομήδης] Poeta Adriano principi carissimus. Scripsit in laudem Antinoi exoleti ipsius. Auctor Suidas.

MĔSŎMĔLAS, ănos. m. [μεσόμελας] Gemma. Plin. lib. 37. cap. 10. Mesomelas nigra vena quemlibet colorem secante per medium.
MESON, V. MÆSON.
MĔSŎNAUTA, æ. m. [μεσοναύτης] Qui medium inter nautas locum obtinens reliquis remigandi signum præbet. l. 1. § 1. D. de Naut. Caup. Stab.
MĔSŎPERSICÆ, [μεσοπερσικαί] Genus calceamentorum muliebrium, apud Pollucem lib. 7. cap. 22.
MĔSŎPŎTĂMIA, [μεσοποταμία] Asiæ regio, inter Tigrim & Euphratem. Unde nomen sortita, ut est notum, cum ex aliis, tum ex Philostrato lib. 1. de vita Apollonii, & Tacit. 6. Ann. 37. Habet ab Oriente Tigrim, ab Occidente Euphratem, a Meridie Babyloniam, ab Aquilone Caucasum. Nunc dicitur *Halapia*, teste Olivar. in Melam.
μέσπιλον, χώρα μέση τῶν ποταμῶν, ἐν ᾗ ὤκησεν Ἀβραὰμ μεσσαῖος. Steph. H. St.
Mesopotamiam fertilem efficit Euphrates: in quam quotannis quasi novos agros invehit. Cic. 2. de Nat. Deor. 130.
MESOSPHÆRUM, i. n. [μεσόσφαιρον] Plin. lib. 12. cap. 12. de nardi generibus loquens, Quod minore folio est, Mesosphærum appellatur.
MESPĬLUS, i. f. [μέσπιλος] Arbor. Plin. lib. 17. cap. 24. Mespilus quoque in senecta obnoxia ei morbo est.
MESPILUM, i. n. [μέσπιλον] Fructus ejusdem arboris. Plin. lib 15. cap. 20. Malorum, pirorumque generi adnumerantur jure mespila atque sorba.
MESSĀLA, [Μεσσάλας] dictus est Valerius Corvinus, quia primus Messanam in Sicilia vicit, & primus ex familia Valeriorum urbis captæ in se translato nomine, Messana appellatus est, paulatimque vulgo permutante litteras, Messala dictus est. Auctor Senec. lib. de Brevitate vitæ, cap. 13. Unde & Messalarum familia Romæ florentissima, ex qua Messala Corvinus orator nobilis ortum habuit.
Disertus Messala. Hor. de Arte Poet. 371. Sunt qui Messalla scribunt, geminata utraque littera, sed perperam.
MESSĀLĪNA, [Μεσσαλῖνα] nomen filiæ Barbati Messalæ, consobrini Claudii imperatoris. Quæ quum adolescentula esset, ipsi Ti. Claudio Imp. seni nupsit. summæ libidinis mulier, ita ut innumeris adulteris se submiserit, & mutata veste, lupanaria frequenter adierit. Tandem ab ipso Claudio supplicio affecta est, quum C. Silio adultero suo, per speciem simulatarum tantum nuptiarum decepto marito, consensu ipsius nupsisset. V. Suet. Claud. cap. 26. & 29. Tacit. Ann. 11. & Juven. 6. Sat. 118. & 10. 333.
MESSĀNA, [Μεσσήνη] Civitas est Siciliæ, propinqua Peloro monti, ut scribit Plin. lib. 3. cap. 8. Clarissima autem est ex Punicis & Atticis bellis, ante Zancle vocata. Nunc vulgo *Messina* dicitur. Sil. lib. 14. 194.
Incumbens Messana freto, minimumque revulsa. Postea quum Mamertini, natio Campana, eo colonos misissent, ipsi quoque Mamertini potius quam Messanenses sunt vocati.
Ferax Messana. Ovid. 6. Met. 417. Scribitur & Messene, Græco nomine. Steph. Μεσήνη, unico s. Hinc
MESSĒNIUS, a, um. Adj. ut, Mœnia Messenia. Ovid. 14. Met. 17.
Litore in Italico, Messenia mœnia contra,
Scylla mihi visa est.
MESSĀPEÆ, [Μεσσαπέαι] Laconici agri locus, in quo Juppiter colebatur, ut ex Theopompi sententia refert Stephanus.
MESSĀPION, [Μεσσάπιον] Eubœæ insulæ mons, ita dictus a Messapo, vel Messapio quodam, qui inde in Italiam coloniam deduxit. Stephanus.
MESSĀPUS, [Μέσσαπος] Unus ex fortissimis Italiæ ducibus, qui Turno adversus Æneam suppetias tulit. Virg. 7. Æn. 691.
At Messapus equûm domitor, Neptunia proles. Quem Virgilii locum exponens Servius, ideo Neptuni filium creditum ait, quod mari in Italiam fuerit advectus.
MESSAPIA, vel MESAPIA, æ. f. [Μεσσαπία ἢ Μεσαπία] Italiæ regio, alias Apulia, a Messapo rege appellata. Festus. Strab. 9. Hinc
MESSAPIUS, vel MESAPIUS, a, um. Adj. [Μεσσάπιος] ut, Messapia arva. Ovid. 14. Met. 513.
MESSEIS, [Μεσσηΐς] Thessaliæ fons est, non procul a Pharsalo oppido, cujus meminerunt Plin. lib. 4. cap. 8. & Strab. lib. 9.
MESSĒNIA, [Μεσσηνία] Regio Achaiæ in Peloponneso, duodeviginti montium, ut ait Plin. lib. 4. cap. 5. In illa regione oppidum est Messene. Nunc dicta *Misseria*, ut scribit Olivarius in Melam. Hinc
MESSENIUS, a, um. Adj. ut, Mœnia Messenia. Ovid. 12. Met. 549.
Ille tuus genitor Messenia mœnia quondam Stravit, &c.
MESSENIĂCUS, a, um. Adj. ut, Messeniacus sinus, *Le golfe de Coron.*
MESSIAS, æ. m. [Μεσσίας] Hebraice, Græce Χριστὸς, Latine Unctus dicitur.
MESSIO, MESSIS, MESSOR, MESSORIUS. V. META.
MĔSŬVIUM, [Μεσούιον] Ptolemæo lib. 2. cap. 11. Germaniæ urbs. vulgo *Magdeburg*.

M E T

MET, syllaba, ornatus causa ponitur, & adverbium est; ut, Egomet. Jungitur casibus omnibus pronominum primæ personæ, tam singularis, quam pluralis numeri, absque genitivo plurali, ut Egomet, Memet, Nosmet. Secundæ vero personæ obliquis tantum casibus, ut Tuimet, tibimet: nominativo non additur, ne verbum putetur Tumet a Tumeo. Metipse, pro Ipsemet. Tryphoninus in l. Ususfructuarium. D. de usufruct. Si metipsæ inciderint, dilapsæve fuerint.
Tanquammet. Plaut. Curc. 5. 2. 29.
Phædrome, obsecro serva me. PH. tanquammet genium meum. In emendatis libris est, Tanquam me & genium m.
Metsecundus, Mettertius &c. pro Secundus ipse &c. Locutio ævi medii scriptoribus peculiaris, damnat Voss. de Vit. Serm. 3. 25. extr. ubi & Metseptimus affert.
MĒTA, æ. f. [κῶνος] Congeries seu strues in acutum tendens, ceu turbo inversus, conus a Græcis appellata: quia esset posita in dimenso spatio; vel quia eam metiantur Cursorum quadrigæ circum currentes. Moris enim erat, ut septies metam lustrarent. Propert. lib. 2. 19. 66.
Aut prius infecto deposcit præmia cursu,
Septima quam metam triverit ante rota. Quum enim jam carceribus emissæ ad metam venissent quadrigæ, erat opus ut circum ipsam flecterentur. Virg. 5. Æn. 129.
Hic viridem Æneas frondenti ex ilice metam
Constituit, signum nautis, pater: unde reverti
Scirent, & longos ubi circumflectere cursus.
Contingere. Hor. de Arte Poet. 412.

Qui cupit optatam curfo contingere metam.

Stringere metas rota. Ovid. 3. Amor. 2. 12.

Tendere ad metam Ovid. 15. Met. 453.

Terenda meta admiffa rota Ovid. 1. de Arte Am. 40.

Meta, [τέρμων] per translationem, pro Agrorum termino ponitur, quem pyramidali forma effigiari mos fuit. [Immo quacunque forma effent termini, a menfore pofiti, Metæ dicebantur, quas peracta menfura rurfus evallebant. V. Frontin. de Colon. p. 141. Goef. & fragm. de Limit. p. 218.

Meta, pro Termino quocunque ac fine. Virg. 1. Æn. 282.

His ego nec metas rerum, nec tempora pono. Sic apud Cic. 2. de Divin. 17. Meta noctis.

Mortis metæ. Virg. 12. Æn. 546.

Hic tibi mortis erant metæ.

Spatii. Senec. Troad. 6.

Contingere. ut Virg. 5. Æn. 835.

Jamque fere mediam cæli nox humida metam
Contigerat.

Diftare. ut, Sol ex æquo meta diftabat utraque. Ovid. 3. Met. 145.

Orare metam laboribus. Sil. lib. 13. 260.

Hæfit ad metas fama ejus. Cic. pro Cœl. 75. In hoc flexo quafi ætatis (nihil enim &c) fama adolefcentis paulum hæfit ad metas, notitia nova mulieris, & infelici vicinitate, & infolentia voluptatum. [Manifesta allufio ad Curriculum circenfe, in quo cum periculo meta circumeunda fuit, fæpeque ad eam hæferunt aurigantes.

Properare ad metam. Ovid. ad Liv. 359.

Tangere metam vitæ Ovid. 1. Trift. 8. 1.

Tranfcendere Pylias ævi metas, Superare annos Neftoris, id eft trecentos. Stat. 5. Silv. 3. 255.

Venit ad metas voluptas finita. Ovid. Rem. Amor. 413.

Meta, quandoque accipitur pro Inferiore parte molæ; ficut Catillus pro Superiore. V. Catillus, in CATINUS.

Meta fœni, ftrues in fimilitudinem metæ confecta. Plin. lib. 18. cap 28. Columel. lib. 2 cap 19. Certe quicquid ad eum modum, quo debet, ficcatum erit, in metas conftrui conveniet, eafque ipfas in anguftiffimos vertices exacui; fic enim commodiffime fœnum defenditur a pluviis; quæ etiamfi non fint, non alienum tamen eft prædictas metas facere, ut fi quis humor herbis ineft, exfudet atque excoquatur in acervis.

Meta lactis, dicitur Cafeus ad formam metæ factus. Martial. lib 3. 58. 35.

Fert ille ceris cana cum fuis mella,
Metamque lactis. Idem 1. 44. Metas lactantes, quafi Adhuc lac ftillantes, vocat:

Ruftica lactantes nec mifit fifcina metas.

METŬLA, æ. f. [κωνίδιον] dimin. legitur apud Plin. 5. Epift. 6.

METĂLĬTER, Adv. Mart. Capell. lib. 8. Lunæ defectus fit, cum linea Solis umbra terræ metaliter infufcatur. i. e. In formam metæ feu coni.

METĀRIUS, a, um. Adj. Arnob. lib. 2. Metariæ circumfcriptionis ea pets.

MĒTOR, [περιορίζω, ὁρίζω, καταμετρέω] āri. depon. Metas in agris terminandi gratia difponere, Menfurare locum. V. Feft. Liv. 1. 10. Hæc tibi victor Romulus, rex regia arma, fero: templumque iis regionibus, quas modo animo metatus fum, dedico. Plin. lib. 7. cap. 37. Dinocrates metatus, Alexandro condente, in Ægypto Alexandriam. De geometriæ excellentia.

Metari cælum Aftronomus dicitur. Ovid. 1. Faft. 309.

Metari pedibus. Gell. lib. 1. cap. 1.

Metari, Difponere & parare. Virg. 2. Georg. 274.

— fi pinguis agros metabere campi,
Denfa fere. Metabere, i. e. Eliges. Servius. Unde, Caftra metari dicimus, pro Caftra difponere. Liv. Caftra prope Tiberim metatus eft.

Meto, etiam invenitur. [ὁρίζω] Virg. in Culice 173.

Metabat fefe circum loca, cum videt ingens &c.

Metatus, etiam paffive dicitur. Hor. 2. Carm. 15. 14.

— nulla decempedis
Metata privatis opacam
Porticus excipiebat Arcton.

Agellus metatus. Hor. 2. Serm. 2. 114.

METĀTIO, ōnis. f. [καταμέτρησις] Difpofitio. Columel. lib. 9. cap. 15. Hæc in quincuncem vinearum metatio expeditiffima ratione conficitur.

METATŪRA, æ. f. Idem. Lactant. 4. 11.

METĀTOR, ōris. m. [καταμετρητής] Qui arbores in feminario vel arbufto difponit, [vel potius Qui agrum, caftra, metatur,] qui etiam a Cicerone dicitur Decempedator. Lucan. lib. 1. 382.

Audax Hefperios veniam metator in agros. Plin. lib. 18. cap. 33. Oliveti metator.

Metatores in caftris dicuntur, Qui præcedentes locum eligunt caftris ipfis, auctore Vegetio lib. 2. cap. 7. Cic. 14. Philip. 10. Quam, jam peritus metator & callidus, decempeda fua Saxa diviferat? de Urbe loquens.

Caftrorum metator & urbis. Cic. 11. Philip. 12.

MĔTĂBĂSIS, [μετάβασις] Latine Tranfitio; Figura qua monemus quid dictum fit, & proponimus quod fupereft; ut Cic. pro Deiot. 21. Habetis crimina infidiarum: nihil enim dixit amplius. Et paulo poft fequitur, Reliqua pars accufationis duplex fuit.

MĔTĂBŎLĒ, [μεταβολή] quam quidam Trajectionem interpretantur; Figura eft, quæ fit contrariis ita tranfpofitis, ut a priori pofterius oppofitum proficifcatur: ut apud Terentium in Andr. 2. 1. 6.

Quæfo edepol, Charine, quoniam id fieri quod vis non poteft, id velis
Quod poffit.

MĔTĂBUS, [Μέταβος] Metaponti conditor fuit, quam urbem etiam Barbari Metabum appellabant. Steph. Μεταπόντιον, inquit, πόλις Ἰταλίας ἡ πρότερον Σῖρις, ἀπὸ Μετάβου τοῦ Σισύφου τοῦ Αἰόλου. τὸ γὰρ Μεταπόντιον οἱ βάρβαροι Μέταβον λέγουσι. Virgilius 11. Æn. 540. Camillæ patrem Metabum dicit fuiffe:

Priverno antiqua Metabus cum excederet urbe.

MĔTĂGŌNIUM, [Μεταγώνιον] Promontorium Africam a Numidia dividens: ita dictum, quod angulare fit. Ab hoc promontorio Numidia ipfa Metagonitis dicitur. Auctores Plin. lib. 5. cap. 3. & Mela lib. 1. cap 7.

MĔTĂLEPSIS, is. f. [μετάληψις] Figura eft, quam modo translativam, modo transfumptivam, modo tranfpofitivam dicimus, a μετὰ trans, λῆψις acceptio. Fit autem quum aliqua dictio aliud a propria fua fignificatione, ex his quæ præcefferunt, denotat. ut apud Virg 1. Ecl. 70.

Poft aliquot, mea regna videns, mirabor ariftas. i. e. Segetes. [Sed V. in ARISTA notata.

METALLUM, i. n. [μέταλλον] dici poteft Perfcrutatum; a μεταλλάω, quod perfcrutor fignificat; quod metallum intra terræ venas fcrutari foleamus. Plin. lib. 33. cap. 11. Et ubicunque una inventa vena eft, non procul invenitur alia; hoc quidem & in omni fere materia: Unde metalla Græci videntur dixiffe μετὰ ἄλλα, id eft poft alia.

Ignis excoquit vitium metalli. Ovid. 4. Faft 785.

Potior metallis libertas. Hor. 1. Epift. 10. 39. i. e. Potior auro.

Æris metalla oftendit venis terra. Virg. 2. Georg. 165.

Fulvum, Aurum. Senec. Agamem. 9.

Fulvi metalli vafta congeries. Claud. 2. in Ruffin. 134.

Generofi vena. Lucan ad Pifon. 213.

Incoctum. Claud 1. de Rapt. Proferp 241.

Metalla, pro Locis unde metalla effodiuntur. Nepos 5. 1. 3. Magnas pecunias ex metallis fecerat. Ita

Aurata. Lucret. lib. 6. 811.

Aurifera. Lucan. lib. 3. 209.

Inexhaufta. V. INEXHAUSTUS. Virg 10. Æn. 174.

Infula, Inexhauftis Chalybum generofa metallis. de Ilva.

Metallum miniarium. Plin. 33. 7.

Argentaria metalla, & auraria. Plin. lib. 34. cap. 18.

Ferraria. Plin. lib. 34. cap. 14.

Plumbarium. Plin. lib. 33. cap. 7.

Transfertur ad Lapicidinas. Lucan. 4. 303.

Tunc exhaufta fuper multo fudore juventus
Extrahitur duris filicum laffata metallis. Hinc, In metallum damnare, eft In lapicidinam damnare. Plin. 10. Epift. 66.

Nivea. Sil. lib. 8. 482. Intellige Marmor.

Metallum, de creta dixit Plin. 18. 11.

METALLĬCUS, a, um. Adj. [μεταλλικός] Quod ad metallum pertinet: ut, Metallica natura. Plin. lib. 27. cap. 4. Fuere qui traderent in Judæa fuper Hierofolyma ejus naturam metallicam.

METALLICUS, i. m. [μεταλλεύς] Qui in metallis operatur. Plin. lib. 34. cap. 16. Lavant eas arenas metallici; & quod fubfidit, coquunt in fornacibus.

Metallicus etiam dicitur In metalla damnatus. l. 10 §. 1. D. de Pœnis.

METALLĀRIUS, i. m. Qui metallum effodit. apud JCtos. V. tit. Cod. de his ipfis.

METALLĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [μεταλλοφόρος] Stat. 4. Silv. 4. 23.

Anne metalliferæ repetit mea mœnia Lunæ?

Terræ metalliferæ. Sil. lib. 15. 498.

MĔTĂMORPHŌSIS, eos. f. [μεταμόρφωσις] Latine Transformatio, vel transfiguratio dicitur. Quo nomine Ovidius opus fuarum transformationum appellari voluit. Utitus hac voce Quintil 4. 1.

MĔTĂPHŎRA, æ. f. [μεταφορά] Tropus eft, quo ex fimili fimile fignificatur. Translatio a Cicerone dicitur; ut Virg 9. Æn. 773.

— ferrumque armare veneno. Metaphora duplex eft: nam & Veneno armare, & Ferrum armare, translatio eft. Quintil. lib. 8. cap. 6. In totum autem metaphora eft brevior fimilitudo; eoque diftat, quod illa comparatur rei, quam volumus exprimere, hæc pro re ipfa dicitur.

METAPHYSĬCA, [μετὰ τὰ φυσικά] tantum pluraliter, Supernaturalia dicuntur. Quum tamen vere, & ex ipfius operis quod confcripfit Ariftoteles titulo, μετὰ τὰ φυσικά fcribatur. Titulus tamen hic factus ab indoctis interpretibus videtur, quum ab Ariftotele ipfo appelletur Theologia & Philofophia prima.

MĔTĂPLASMUS, i. [μεταπλασμός] ad verbum dici poteft Transformatio. Eft autem translatio quædam recti, folitique fermonis in alteram fpeciem, vel metri, vel ornatus, vel neceffitatis gratia. Donatus.

MĔTĂPINUM, tefte Plinio lib 3. cap. 4. Unum eft ex oftiis Rhodani.

MĔTĂPONTIS, idis. [Μεταποντίς] Infula eft in mari Carpathio, inter Rhodum & Gnidum fita, recentiori nomine Syma appellata, a Syme Ialyfi filia. V. Steph. in dictione Syme.

MĔTĂPONTUM, vel METAPONTUS, [Μεταπόντιον] Italiæ oppidum in finu Tarentino a Pyliis, qui Neftora duce e Troja navigaverant, conditum; adeo terræ proventu & agricolatione felix, ut ea gratia auream æftatem Apollini Delphico aliquando donum obtulerit. Teftis Strabo lib. 6. quod de Statua vel Simulacro æftatis intelligendum videtur. Metaponti Pomponius lib. 2. 4. Ptolemæo Metapontium dicitur. Plin lib. 14 cap. 1. Metaponti templum Junonis vitigineis columnis ftetit.

METAPONTĪNUS, a, um. Adj. [Μεταποντῖνος] Liv 22. 61: & 29. 19.

MĔTĂTHĔSIS, is. f. [μετάθεσις] Latine Tranfpofitio dicitur, quum una littera neceffitatis caufa ex uno dictionis loco in alium tranfponitur, ut Tymbre pro Tymber, & Evandre, pro Evander.

METATIO, METATOR. V. Metor in META.

MĔTAURUS, [Μέταυρος] & METAURUM, Umbriæ fluvius in Flaminiam decurrens; quæ regio Gallia dicebatur, ubi Claudius Nero conful cum Salinatore Afdrubalem cecidit. Nunc Plumba fluvius, tefte Olivario in Melam. Plin. lib. 3 cap. 14. Olivarius in Melam lib. 2. cap. 4 aliud facit Metaurum, quod dicit vocari Teriana.

Flumen Metaurum. Hor. 4. Carm. 4. 38.

Vagus prærupta valla Metaurus. Claud. 6. Conf. Hon. 501.

Velox. Lucan. lib. 2. 405.

MĔTAXA, æ. f. [μέταξα] a junioribus Græcis dicitur, Latine Sericum. Qua voce ufi funt Arcadius & Honorius lib. 11. Cod titulo 7. de murilegulis. Martianus quoque, D. de publican. & vectigal. l. ult. Metaxa, inquit, veftis ferica vel fubferica Aetius & Actuarius medici, bombycum vermium vellus, antequam cortinam vel colorem experiatur, id eft (ut vulgo dicunt) Sericum crudum, mataxam vocant, luxata dictione, pro mataxa five metaxa. Utcunque mataxam agnovit Ruellius de ftirpibus lib. 2. cap. 150. in fine. adeo pertinax in illis auctoribus menda irrepferat.

METAXARIUS, i. m Metaxæ five ferici negotiator. Juftinianus lib. 8. Cod. titulo 14. De pignoribus & hypothecis.

MĔTĔLIS, [Μέτηλις] Oppidum Ægypti, non procul ab Alexandria, recentiore nomine Βόλβιτις appellatum; a quo vicinus Nomus Metelites dictus eft. Stephanus.

METELLA, æ. f. Crates de ligno facta & lapidibus repleta, quæ in eorum machinas

machinas admoventium dejicerentur. Veget 4. 6. [Sed variant codd. teste Stewechio. Forte Matellæ scribendum, quia super caput oppugnatorum, velut Matula, effunditur.

Metelli, dicuntur in re militari, quasi Mercenarii. Accius Annalium 27. Calones, famulique, metellique, caculæque. Hæc Sext. Pomp. lib. 11.

Metellus, [Μέτελλος] Cæciliæ gentis cognomen. Metelli plebeii fuere, verum clari victoriis & magistratibus. Quorum primus L. Cæc. Metellus cæcus & Pontifex maximus; quam orbitatem contraxit dum sacra ex incendio ædis Vestæ rapuit. Prius enim primo bello Punico, adversus Pœnos speciosissimum egit triumphum, a XIII ducibus hostium, & CXX elephantis in eo ductis. V. Liv. Epit. 19.

Q. Cæc. Metellus, a domita Macedonia Macedonicus vocatus, Prætor Pseudophilippum vicit, & Achæos, quos bis prælio fudit, triumphandos Mummio tradidit. Invisus plebi ob nimiam severitatem, & ideo Consul ægre factus. Hæc fere Auctor de Viris Ill. cap. 61. De hoc Liv. Epit. lib. 59.

Memorantur alii plures Metelli, ut Q. Balearicus, L. Vittatus, quem Plinius Diadematum vocat.

Metellus præterea Numidicus dictus, quod consul de Numidiæ rege Jugurtha triumphavit. Cujus meminit passim Cicero, Sall. in Jug. item Gell. lib. 1. cap. 6. & lib. 6. cap. 11.

Q. Metellus Creticus a devicta Creta dictus, cujus meminit Plutarchus in Pomp.

L. Metellus Dalmaticus a devictis Dalmatis. Auctor Pædianus Act. 3. in Verrem 154.

Pugnax Metellus. Lucan. lib. 3. 114.

Fortes. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 147.

Metellinus, a, um. [Μετελλῖνος] Quod est Metelli. Cic. 1. Att. 10. In illam orationem Metellinam addidi quædam. i. e. Contra Q. Metellum Nepotem scriptam. Ejus orationis meminit Gell. lib. 18. cap. 7. his verbis, Sicut M. Tullius in oratione, quæ inscripta est contra concionem Q. Metelli. Quintil. lib. 9. cap. 3. de Dissolutione, Ut Cicero dicit contra concionem Metelli.

Metempsychōsis, [μετεμψύχωσις] Latine reddi potest, Animarum transmigratio, hoc est transitus ex uno corpore in aliud, quod fuit Pythagoræ placitum.

Metĕōros, a & n Meteoron. Adj. [μετέωρος] Suspensus, sublimis, sublevatus ad aliquam rem. Inde Meteora, n. pl. dicuntur ea quæ in cælo fiunt, de quibus exstat Aristotelis opus, in quo de rebus sublimibus vel cælestibus tractatur.

Metelāna, æ. f. Castaneæ species. Plin. 15. 23.

Methŏdus, i. f. [μέθοδος] Breve discendi compendium vertit Quintilianus, quasi brevem viam, qua quam celerrime ad peritiam evadimus. Cicero Viam, artem, & rationem vocat. Ex Budæo. [Cels. in Procem. Viam quandam, quam μέθοδον Græci nominant.

Methodicus, a, um. Adj. [μεθοδικός] Methodici medici, de quibus Celsus l. c. & Cælius Aurelianus, huic sectæ addictus.

Methŏdĭce, [μεθοδική] est Pars grammatices, rationem loquendi tradens. Quintil. lib. 1. cap. 15.

Methodium, ii. n. [μεθόδιον] Fictio, ludificatio. Petron. cap. 36. Trimalchio ejusmodi methodio lætus.

Methōne, [Μεθώνη] Urbs Peloponnesi, Ptolemæo lib. 3. cap. 16. Hodie Modona, vulgo *Modon*. Via peregrinantium Hierosolyma e Venetiis.

Methūriădes, [Μεθουριάδες Stephano] sive (ut apud Plinium legitur) Methuriades, Insulæ quatuor sunt in sinu Megarico, non procul a Trœzene. V. Plin. lib. 4. cap. 12.

Methўdrium, [Μεθύδριον Stephano] Arcadiæ oppidum est, de quo Strabo lib. 8. & Plin. lib. 4. cap. 6.

Methymna, [Μήθυμνα] Civitas est in Lesbo insula, optimum habens vinum. Ovid. 1. de Arte Am. 57.

Gargara quot segetes, quot habet Methymna racemos.

Methymnæus, a, um. Adj. [Μηθυμναῖος] Virg. 2. Georg. 90.

Non eadem arboribus pendet vindemia nostris,
Quam Methymnæo carpit de palmite Lesbos.

Lesbos Methymnæa. Ovid. 11. Met. 55.
Meri Methymnæi grata saliva. Propert. lib. 4. 12.
Palmes Methymnæus. Virg. 2. Georg. 91.
Uva. Hor. 2. Serm. 8. 50.
Vates, Arion. Stat. 1. Silv. 2. 60.

Methymnias, ădis. f. [Μηθυμνιάς] Patronym. Ovid. 15. Epist. 15.

Nec me Pyrrhiades, Methymniadesve puellæ, &c.

Metia Tribus. V. tribus.

Meticulosus. V. metuo.

Mētiŏchus, [Μητίοχος] fuit, teste Herodoto, lib. 6. Miltiadis Atheniensis ducis filius, qui quum a Phœnicibus caperetur, & Dario Persarum regi, contra quem pater bellum gerebat, præsentaretur, in nullo prorsus læsus fuit, sed eum donavit Darius pulcherrimo palatio, multis possessionibus & divitiis, atque uxorem Persicam dedit, ex qua liberos suscepit.

Metior, mensus sum, [μετρέω] iri. Mensurare. A Græco deducitur, μετρῶ. Plin. lib. 16. cap. 44. Decem arbores metiens singulas. Cic. 4. Acad. 128. Nec magis affirmabunt signum illud, si erunt mensi, see pedum esse, quam solem, quem metiri non possunt, plusquam duodeviginti partibus majorem esse quam terram.

Metitus sum, ut Dimetitus in dimetior. H. St. utitur Ulp. l. 52. Librorum. §. 2. D. de legat. & fideic. 3.

Parce & restricte metiri. V. parcus.

Intervallis æqualibus aliquid metiri. Cic. 3. de Orat. 138.

Æternitas, quam nulla temporis circumscriptio metitur. Cic. 1. de Nat. Deor. 21.

Agrum aliquem metiri. Cic. 9. Fam. 17.

Annum metiri sol dicitur. Ovid. 4. Met. 226.

Frumentum metiri. Cic. 5. Verr. 192.

Frumentum parce & paulatim metiri. Cæs. 7. Bell. Gall. 71.

Magnitudinem mundi metiri. Cic. 1. Off. 154.

Stipendium, Finire. Curt. lib. 5. 1. extr. Ex pecunia deinde Babyloniæ Macedonibus equitibus sexceni denarii tributi: peregrinus eques quingenos accepit; duceni pedestrium stipendium mensum est.

In hasta metiri se, Æstimare vires suas. Stat. 1. Achill. 41. de Achille,

— Lapitharum prælia ludit
Improbus, & patria jam se metitur in hasta.

Oculo metiri aliquid. Hor. 1. Serm. 2. 103.

Metiri possis oculo latus.

Prospectu metior æquora. Ovid. 10. Epist. 28.

Terras metitus oculis. Lucan. lib. 6. 32.

Animo metiri aliquid. Ovid. 2. Met. 188. de Phaethonte,

— multum cæli post terga relictum,
Ante oculos plus est; animo metitur utrumque.

Pectus alicujus metiri cuspide. Sil. lib. 4. 294.

Pedibus metiri aliquid. Cic. 3. Q. frat. 1. Sese autem mensum pedibus aiebat passuum CCCC, ∞, mihi plus visum est.

Metimur hinc gradibus, pro Abimus. Plaut. Pseud. 4. 4. 11.

Quin hinc metimur gradibus militariis? Subauditur Viam [Suspecta tamen lectio Boehornio & Salmasio fuit. Quid si legas Hinc motamur, vel Motemus? ut sit verbum frequ. pro primitivo positum.

Iter cursu metiens. Catull. 32. 18.

Metiri, Transmeare. Lucil. lib. 30. Vir mare metitur, magnum fluctibus tradidit. Virg. 4. Georg. 389.

Et juncto bipedum curru metitur equorum. Nonius 4. 312.

Aquas metiri carinam dixit Ovid. 9. Met. 447.

Auribus sonantia omnia metiri. Cic. in Orat. 127.

Metiri, Æstimare. Cic. de Senect. 45. Neque enim ipsorum conviviorum delectationem voluptatibus corporis magis, quam cœtu amicorum & sermonibus metiebar.

Metiri summum bonum honestate, non suis commodis. Cic. 2. de Finib. Hanc se tuus Epicurus omnino ignorare dicit, quam, aut qualem esse velint, qui honestate summum bonum metiantur. Idem 1. Off. 5. Nam qui summum bonum sic instituit, ut nihil habeat cum virtute conjunctum, idque suis commodis, non honestate metitur, &c. i. e. Summum bonum in suis tantum commodis & voluptatibus constituit, non autem in honestate. Idem 1. de Nat. Deor. 113. Omnia quæ ad beatam vitam pertineant, ventre metiri.

Amicitiam metiri sua caritate, Suo pretio. Cic. 2. de Finib. 81.

Caritatem patriæ non nostro sensu, sed salute ipsius patriæ metiri. Cic. 1. Tusc. 90.

Consilium rei utilitate reip. metiri. Cic. 12. Philip. 31.

Eloquentiamque ipsius viribus, non imbecillitate sua metiantur. Cic. in Orat. 23.

Fidelitatem sua conscientia metiri. Cic. 10. Fam. 4.

Fructum pecuniæ utilitate. Cic. 2. de Orat. 335.

Honores tantos anguste metiris. Stat. 11. Theb. 683.

Magnitudinem fortunæ peccandi licentia. Paterc. 2. 30.

Modum divitiarum, ex eo, quantum cuique satis est, homines metiuntur. Cic. in Parad. 6.

Odium. ut, Metiens aliorum in se odium suo in alios odio. Liv. 3. 54.

Officio metiri omnia. Cic. 8. Att. 16.

Peccata vitiis hominum, non rerum eventu metienda sunt. Cic. in Parad. 3.

Scientiam clarorum virorum rerum gestarum magnitudine metiri. Cic. 1. de Orat. 7.

Se suo modulo ac pede metiri. Hor. 1. Epist. 7. 98.

Studia nostra naturæ regula metiamur. Cic. 1. Off. 110.

Vim eloquentiæ facultate sua, non rei natura metiri. Cic. de Opt. gen. Orat. 10.

Virtutem verborum magnificentia non metiamur, sed vitæ sermonisque nostri consuetudine interpretemur. Cic. de Amicit. 21.

Voluptates obscœnas forma, ætate, & figura metiri. Cic. 5. Tusc. 94.

Usum pecuniæ non magnitudine, sed ratione. Nepos in Attic. 14. 3.

Passive Lactant. de Mort. Persecut. 23. 2. Agri glebatim metiebantur.

Mensus, a, um. Partic. Cato R. R. cap. 146. Modio oleario mensum dato unguinis pondo v.

Spatia mensa quia conficiunt cursus lunæ, menses vocantur. Cic. 2. de Nat. Deor. 69. conf. alia exempla in ipso verbo, ubi & de altero Partic. Metitus, a, um.

Mensio, ōnis. f. [μέτρησις] Idem quod Dimensio, seu mensura. Cic. in Orat. 177. Aures enim, vel animus aurium nuntio, naturalem quandam in se continet vocum omnium mensionem. [Malim, Auris enim &c. Secundum mensionem ejus. Quintil. lib. 2. cap. 16.

Mensus, ūs. m. Idem. Apul. de Mundo, p. 255. Cujus mensu appensuque distincta est natura.

Mensor, ōris. m. [μετρητής] Columel. lib. 6. cap. 1. Quod ego non agricolæ, sed mensoris officium esse dicebam. Plin. lib. 6. cap. 17. Alexandri magni vestigiis insistamus: Diognetus & Beton itinerum ejus mensores, scripsere, &c.

Mensores, (inquit Veget. lib. 2. cap. 7.) Qui in castris ad podismum dimetiuntur loca, in quibus milites tentoria figant: vel hospitia in civitatibus præstant. *Fourriers du camp, qui ordonnent les quartiers.* Legitur & Metatores. q. V.

Maris & terræ mensor Archytas. Hor. 1. Carm. 28. 2.

Mensūra, æ. f. [μέτρον] notæ significationis. Plin. lib. 7. cap. 56. Mensuras & pondera Phidon Argivus, aut Palamedes, ut maluit Gellius, invenit.

Colligere solis, ac terræ mensuras. Quintil. lib. 2. cap. 17.

Roboris mensuram implebat ter quinque ulnas. Ovid. 8. Met. 748.

Brevior mensura capillis. Ovid. 9. Met. 788.

Agere mensuram alicujus rei. Plin. lib. 2. cap. 1. Quasi vero mensuram ullius rei possit agere, qui sui nesciat.

Agitare mensuram animo. V. ago.

Currit mensura. Plin. lib. 6. cap. 33. Ut per Meroen & Syenen mensura currat XVIII. LXXV. M. pass.

Implere nominis sui. Ovid. 1. de Pont. 2. 1.

Maxime, qui tanti mensuram nominis imples, &c.

Inire mensuram agrorum. V. ineo.

Venit ad digitos. Plin. lib. 2. cap. 23. h. e. Computatur.

Venit in computationem. Plin. lib. 6. cap. 33.

Ut rebus lætis par sit mensura malorum. Juven. 10. Sat. 98.


Parva mensura relictæ partis. Juven. 14. Sat. 93.

Beneficii mensuram. Plin. Epist. 268.


Pro Æstimatione dignitatis usus est Tacitus 1. Hist. 52. 3. Nec consularis legati mensura, sed omnia in majus accipiebantur.

Mensura sic definitur, & exponitur ab iis, qui de Limitibus scripserunt: quorum hæc sunt verba p. 320. Goes. Mensura est, quicquid pondere, capaci-

capacitate, longitudine, latitudine, altitudine, animoque finitur. Majores itaque nostri orbem in partes, partes in provincias, provincias in regiones, regiones in loca, loca in territoria, territoria in agros, agros in centurias, centurias in jugera, jugera in climata, climata in actus, actus in perticas, perticas in passus, passus in gradus, gradus in cubitos, cubitos in pedes, pedes in palmos, palmos in uncias, uncias in digitos diviserunt. Digitus est pars minima agrestium mensurarum; inde uncia habens digitos tres. palmus autem quatuor digitos habet; pes vero XVI, passus pedes V, pertica passus duos, id est pedes X. habet. Hæc illi. Pertica autem inquit Isidorus 15. 15. qui & superiora pæne ad verbum excerpsit, a portando dicta, quasi portica. Omnes autem præcedentes mensuræ in corpore sunt, ut palmus, pes, passus, & reliqua: sola pertica portatur. est enim X pedum, ad instar calami in Ezechiele templum mensurantis. Sequitur p. 321. Goes. Actus minimus habet in latitudine pedes quatuor, in longitudine CXX. Clima dicitur pars agri quadrata, quæ habet ex omni parte pedes LX; ita,




Actus major, qui Quadratus dicitur, habet undique pedes CXX; ita,



Hunc Bætici inquit Isid. l. c. Arapennem dicunt, ab arando scilicet. Actus duplicatus jugerum facit; ab eo quod est junctum, jugeri nomen accepit. jugerum autem constat longitudine pedum ducentorum XL, latitudine CXX; ita,



Actum provinciæ Bæticæ rustici Agnam vocant; Porcam iidem Bætici XXX pedum latitudine; & LXXX longitudine definiunt; ita,



Sed Porca est quod in arando exstat; lyra, quod desossum est. Galli Candetum appellant in areis urbanis spatium centum pedum, quasi centetum; in agrestibus autem, pedum CL quadratorum justum candetum vocant. Porro Stadialis ager habet passus CXXV, id est pedes DCXXV, cujus mensura octies computata Milliare facit, quod constat quinque millibus pedum. Centuria autem ager est ducentorum jugerum, qui apud antiquos a centum jugeribus vocabatur. Sed postea duplicata est, nomenque pristinum retinuit. In numero enim centuriæ multiplicatæ sunt, nomen mutare non potuerunt. Hæc ex Anonymo de mensuris & Isid. Frontinus autem sic in libro de Limitibus p. 29. Goes. Mensura est complurium, & inter se æqualium intervallorum longitudo finita. Finitur, ut pes per uncias, per pedem decempeda, per decempedam actus, per actum passus, per passus stadium, per stadium milliarium, & his similia. & p. p. Minima harum mensurarum pars est digitus. si quid enim intra digitum metiamur, partibus respondemus, ut dimidiam aut tertiam. & p. p. In pede porrecto semipedes duo, in pede constrato semipedes quatuor; in pede quadrato semipedes octo. pes habet palmos quatuor, uncias duodecim, digitos sexdecim. palmus habet digitos quatuor, uncias tres, sextans, quæ eadem dodrans appellatur, habet palmos tres, uncias novem, digitos duodecim: &c.

Mensurālis, e. Adj. ut, Linea mensuralis, apud Sic. Flac. p. 19. & 23. edit. Goesii.

Mensuralĭter, Adv. Hyginus de Limitibus, p. 192. Goes. In forma mensuraliter comprehendimus.

Mensuro, āre. posterioris ætatis pro Metiri. Passiv. Vulg. Interpr. Jerem. 31. 37. Veget. de Re Mil. 1. 25.

Mensurātio, ōnis. f. Idem quod Mensio; ut, Mensuratio jugeri. Auct. de Limit. p. 264. Goesii.

Mensurator, ōris. m. Idem ac Mensor. Veget.

Mensurābĭlis, e. Adj. apud Prudent. Apotheos. 817.

Mētis, ios [μῆτις] teste Hesiodo in Theogonia 358. Nympha quædam una fuit ex filiabus Oceani & Tethyos, sic dicta a μηδομαι, i. e. Consulendo.

Mĕtiscus, Turni auriga. De quo Virg. 12. Æn. 469.
Aurigam Turni media inter lora Metiscum
Excutit, &c.

Mettius Carus, Delator insignis fuit, de quo Plin. 1. Epist. 5. ad Voconium, & lib. 7. Ep. 27. ad Suram.
Metius item Curtius, Sabinorum dux contra Romulum, ob raptas Sabinas acriter pugnavit. Liv. 1. 12. Sed Gronov. Mettus legendum contendit.
Metius Suffetius, dux Albanorum, quod contra fœdus societatis in bello Fidenatium animum ancipitem & infidum gesserat, jussus est in concione a Tullo Hostilio quadrigis discerpi. Liv. lib. 1. 23. seq. Al. Mettius, al. Mettus scribunt. [Ego non dubito, quin Mettus antiquum sit Prænomen, quod descriptores in Metius, nomen gentile, mutarint. V. Præf. nostr. ad Liv. & Burm. ad Quintil. p. 54. Sigon. de Nom. Ro.
Metius Geminus, Al. Geminius Metius, dux Tusculanorum, singulari certamine a T. Manlio superatus bello Latino. Liv. 8. 7.

Meto, āre. V. Metor, āri. in META.

Mĕto, messui, messum, [θερίζω, ἀμάω] ĕre. Secare significat, ut ait Servius in 4. Georg. 54. & tam de uva & aliis rebus, quam de frugibus dicitur. Plaut. Pœn. 5. 2. 59
Ut hortum fodiat, atque ut frumentum metat. Cæs. 4. Bell. Gall. 32. Tum dispersos depositis armis, in metendo occupatos subito adorti. Plin. lib. 12. cap. 13. Metitur cardamomum eodem modo & in Arabia.
Arva metere. Propert. lib. 4. 11. 30.
Farra metere. Ovid. 2. Fast. 519.
Flores purpureos metunt Apes. Virg. 4. Georg. 54.
Lilia summa metere virgā. Ovid. 2. Fast. 706.
Pabula falce metit. Ovid. 6. Epist. 84.
Ut sementem feceris, ita metes. Proverb. Cic. 2. de Orat. 261.
Fructum metere ut possis, serere beneficium, est liberale officium. Cic. Anteq. iret in exil. 2.
Metere messem malorum. Plaut. Trin. 2. 5. 11.
Neque quicquam hic vile nunc est, nisi mores mali;
Eorum licet jam messem metere maximam. Idem Epid. 5. 2. 51.
Sed ut est acerbum, pro bene factis quum mali messem metas.
Mihi istic nec seritur nec metitur; Plaut. Epid. 2. 2. 80. sane quam eleganter usurpavit; i. e. Ista res nihil ad me pertinet, ut quæ neque meo fiat periculo, neque emolumento. Metaphora notissima est. Enim qui sementem facit, is suo impendio, suoque periculo facit; qui metit, compendium accipit, & in tuto est. Diversum est huic quod est apud eundem in Merc. prol. 71.
Tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi eidem metis. Erasmus.
Eleganter per metaphoram pro Internecione bellica, &c. Sil. 17. 147.
Prostratis opibus regni Phœnissa metuntur
Agmina. V. Idem 13. 218. & 14. 135. V. Cellarius in Ind. Virg. 10. Æn. 513.
Proxima quæque metit gladio. Hor. 2. Epist. 2. 178.
— quidve Calabris
Saltibus adjecti Lucani, si metit Orcus
Grandia cum parvis non exorabilis auro? Sic Cic. 3. Tusc. 59.
Reddenda est terræ terra, tum vita omnibus
Metenda, ut fruges. Ex quodam poeta.

Messus, a, um. [θερισθείς] Partic. ut, Herbæ messæ falcibus. Virg. 4. Æn. 513.

Messio, ōnis. f. [θερισμός] Ipsa metendi actio. Vet. Onomast.
In compositione ut Mellamessio, nisi potius scribendum Mellimessio, vide quæ adscripsi margini in MEL. H. St.

Messor, ōris. m. [θεριστής, ἀμητήρ] Qui metit. Cic. 3. de Orat. 43. Non mihi oratores antiquos, sed messores videris imitari.
Durus messor. Ovid. 14. Met. 643.
Fessi messores. Virg. 2. Ecl. 10.
Inducere messorem arvis. Virg. 1. Georg. 316.
Messor scelerum. Plaut. Capt. 3. 5. 3.
Sator, sartorque scelerum, & messor maxime.

Messōrius, a, um. Adj. [θεριστικός] Quod ad messorem pertinet. Cic. pro Sext. 82.
Falces messoriæ. Ulp. in l. Instrumento. D. de instructo vel instrum. legato. Cic. pro Sext. 82. Gracchus messoria se corbe contexit.

Messis, is. f. [ἀμητός] Tempus metendi. Plin. lib. 6. cap. 17. Alia illis cœli facies, alii siderum ortus; binæ messes in anno, binæ æstates. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 50. pr. Messis proprio nomine dicitur in iis quæ metimur, maxime in frumento; & ab eo esse vocabulo declinata. Al. Et. Nemo tam sine oculis, tam sine mente vivit, ut quid sit sementis ac messis, quid arborum putatio ac vitium, quo tempore anni, aut quomodo ea fiant, omnino nesciat, Cic. 1. de Orat. 249.
Sementi prohibita, aut messe amissa, fructus annuus interit. Cic. 5. Verr. 125.
Messis, [ἄμητος] Seges jam matura. Virg. 4. Georg. 330.
— atque interfice messes.
Amara. Ovid. 3. de Ponto, 1. 24. de Absinthio.
Frugiferæ. Ovid. 5. Met. 656.
Gravidis onerati messibus agri. Ovid. 8. Met. 781.
Larga. Ovid. 4. Fast. 617.
Nudatæ. Ovid. 3. Fast. 557.
Opima. Plin. 5. Epist. 6. ad Apollinarem.
Satæ. Virg. 8. Ecl. 99.
Peregrina messe planæ carinæ. Lucan. lib. 6. 105.
Triticea. Virg. 1. Georg. 219.
Coquit siccas canicula. Pers. 3. Sat. 5.
Eludit seges herbis fallacibus. Tibull. lib. 2. 1. 19.
Inhorruit campis. Virg. 1. Georg. 314.
Percoquere messem. Plin. lib. 5. Epist. 6. ad Apollinarem, Pingues terrenique colles planissimis campis fertilitate non cedunt; opimamque messem serius tantum, sed non minus, percoquunt.
Rumpunt horrea. Virg. 1. Georg. 49.
Seruntur messes. Virg. 1. Georg. 101.
Surgunt. Virg. 1. Georg. 161.
Terat area messes. Manil. lib. 9. 92.
Vestiti messibus agri. Ovid. 4. Fast. 707.
Messibus, ablativus, Tempore messis. Plin. lib. 22. cap. 13. Semen colligi messibus oportet. De urtica.
Per messes. Idem. Plin. lib. 24. cap. 14. Flos mori per messes colligitur.
Messim, accusativus, pro Messem, apud Plautum in Mostel. 1. 3. 5.

Meffis, per translationem, pro Præda abundente. Cic. in Parad. 6. Qui profcriptiones locupletum, qui cædes municipiorum, qui illam Sullani temporis meffem recordetur.

Metere meffem malorum. In METO.

MESSIA, Dea in circo Romano culta. Tertull. de Spectac. cap. 8. V. Harduin. ad Plin. 18. 2.

MESSŪTA, æ. f. Actus metendi fructus, apud Diomed. Grammat. [Sic in Thef. Lipf. pro Meffura vitiofe excufum opinor.

METŎCHE, es. f. [μετοχὴ] Interfectio. Vitruv. 3. 3.

METŒCUS, [μέτοικος] Qui de una civitate in aliam migravit habitandi animo. Latine Advena dici poteft, vel Inquilinus.

METON, ōnis. [Μέτων] Aftrologus et his unus, qui Athenienfibus adfcriptus fuit, navigaturis in expeditionem Siciliæ, onus detrectare cupiens, tempeftatem futuram prædixit. Quumque propterea minime proficeret, fimulavit infaniam, atque hoc modo miffionem impetravit; feliciufque hoc illi contigit, quam Ulyffi, cujus ficta infania a Palamede detecta & accufata fuit. Auctor Ælianus de Varia hiftor. 13. 12. & Plutarchus etiam in Vita Alcib. p. ed. Francof. 200. & Niciæ p. 532.

METŌNȲMIA, æ. f. [μετωνυμία] Latine Transnominatio, vel Denominatio: ut Bacchus pro Vino. Similiter quum dicimus Pigrum frigus. Cic. in Orat. 93. Hanc hypallagen rhetores, quia quafi fummutantur verba pro verbis, metonymiam Grammatici vocant, quod nomina transferuntur. Feftus, Metonymia eft tropus, quum ab eo quod continet, fignificatur id quod continetur; aut fuperior inferiore, aut inferior fuperiore. Quod continet, id quod continetur; ut Ennius quum ait,

Africa terribili tremit horrida terra tumultu. Ab eo quod continetur, id quod continet; ut quum dicitur, Epota amphora vini. A fuperiore inferior; ut Ennius,

Cum magno ftrepitu Volcanum ventus vegebat. Ab inferiore fuperior; ut, Perfuafit animo vinum, deus qui multo eft maximus. [Pofterior verfus forfan ita legendus,

Perfuafifti animo, vinum: qui maximu' multo
Es Deus. Aliter Scaliger, q. V.

METŎPA, æ. f. [μετόπη] Architecturæ vocabulum. V. Vitruv. 4. 3. Bald. Lex. Vitruv. & Henr. Steph. Thef. Gr.

METŌPION, [μετώπιον] Arbor eft in Africa Æthiopiæ fubjecta nafcens, ex qua Ammoniaci lacryma in fubjectas arenas deftillet. Plin. lib. 12. cap. 28. Diofcoridi vero Metopion, Ferula eft in Syria nafcens, ex qua galbanum deftillat.

Eft & Metopion, Olei genus ex amaris amygdalis confectum, tefte Plin. lib. 15. cap. 7.

METŌPOSCŎPUS, i. m. [μετωποσκόπος] Qui frontem confiderat, id eft divinet ex facie hominis; quique privatim ex infpectione frontis, quid cuique eventurum fit, prædicit. μέτωπον frons, σκοπὸς infpector. Plin. lib. 35. cap. 10. Suet. Tit. cap. 2.

METOR, ari. V. META.

METRA, Erifichthonis cujufdam Theffali filia, meretrix liberali forma, ad quam qui commeabant adolefcentes, corporis copiam non affequebantur, nifi equos, boves amplifimaque deferrent munera; quia nondum id temporis repertus fuerat gemmarum ufus. Porro Theffali per jocum dicebant Metram Erifichthonis verti in ea omnia quæ illi ab amatoribus donabantur: unde fluxit proverbium, Mutabilior Metra Erifichthonis.

MĔTRĒTA, æ. m. [μετρητὴς] Genus vafis quod conficitur ex duobus battis. Budæus, Metreta eft congiorum decem, ut auctor eft Diofcorides. Decem autem congii fexaginta fextarios valent, id eft amphoram & quadrantem. Columel. lib. 12. cap. 22. Martial. 5. 16.

Plurimus Hifpanas mittet mihi nauta metretas. Adde Juven. 3. Sat. 246. & Caton. R. R. cap. 100. Oleum fi in metretam novam indituros eris. [Sed non dubito quin Novum legendum fit, & apud Martial. Hifpanos. Eft enim nomen Græcum omnino, & g. mafc.

MĔTRŎCŌMIA, [μητροκωμία] eodem modo dici videtur quo Metropolis, in titulo, Non licere habitatoribus metrocomiæ loca fua ad extraneum transferre, lib. 11. C. Item in l. ultima. De exact. tribut. lib. 10. Budæus. Significat autem Vicum, ex quo alii vici, velut coloniæ, extiterunt.

MĔTRŌDŌRUS, [Μητρόδωρος] Lampfacenus, Epicuri difcipulus, fidiffimufque amicus, Strabone, Diogeneque teftibus.

Metrodorus item Athenienfis, Carneadis auditor, ut Cicero teftatur; pictor & philofophus fuit. Plin. 35. 11. Cic. de Orat. lib. 1. 45. Erat (inquit) etiam Metrodorus, qui cum illis una illum ipfum Carneadem diligentius audierat.

Metrodorus præterea Scepfius, qui e philofophica vita in civilem mutatus eft, magna ex parte in fuis fcriptis oratorie loquitus; & novo quodam dicendi genere ufus eft, quo multis admirationi fuit. Propter nominis famam, quanquam pauper erat, clarum tamen conjugium apud Carthaginienfes adfecutus eft: atque uti Carthaginienfis vivebat. Quumque amicitiam Mithridatis regis fibi conciliaffet, ad illum cum uxore difceffit, & honore maximo effectus eft. Hæc Strabo lib 13. Hujus etiam meminit Cicero, memoriamque commendat 1. Tufc. 59. Non quæro (inquit) quanta memoria Simonides fuiffe dicatur, quanta Theodectes, quanta is qui a Pyrrho legatus ad Senatum eft miffus Cyneas, quanta nuper Carneades, quanta qui modo fuit Scepfius Metrodorus, quanta nofter Hortenfius.

MĔTRŎPŎLIS, [μητρόπολις] quafi Mater civitas dicitur. Budæus, Metropolis dicitur urbs ea, qua coloniæ deductæ funt, quales multæ Athenis, & ab urbe Roma; fic enim fe habet metropolis ad coloniam, ut mater ad filiam.

Inferiori ævo Metropolis dici cœpit quævis Primariæ alicujus provinciæ civitas. Hinc

METROPOLITĀNUS, a, um. Adj. Sic dicimus Ecclefia metropolitana. Sed & Metropolitanus, i. m. fæpe eft pro Metropolita.

METROPOLĪTA, vel METROPOLĪTES, æ. m. [μητροπολίτης] Metropolitanæ civitatis Pontifex, qui & Archiepifcopus.

METRUM, i. n. [μέτρον] Menfura Latine dicitur. Græcis μέτρον.

Metra, dicuntur Verfus a Latinis, quoniam menfurantur. Columel. lib. 3. cap. 10. Exceptis quæ retulimus metris Virgilii.

Servire metro coguntur. Quintil. lib. 1. cap. 8.

Quam late extendatur vis hujus vocabuli apud Græcos, ut non folum menfuram, fed etiam unum pedem, duos pedes, plures etiam, item totum ftichum complectatur, vide aureolum fragmentum Longini quod fcripfit pro aditu ad Hephæftionem.

METRĬCUS, a, um. Adj. [μετρικὸς] Plin. lib. 11. cap. 37. Arteriarum pulfus, in modulos certos, legefque metricas per ætates ftabilis, aut citatus, aut tardus.

METRICA, æ. vel METRICE, es. f. [μετρικὴ] Canonices pars. apud Gell. 16. 18.

METULA, V. META.

MĔTUO, [δέδω] ĕre. a quodam motu animi dicitur, ut inquit Varro L. L. 5. 6. Et proprie fervorum eft. Ita Donat. in Andr. 3. 2. 16. Vetetur liber, Metuit fervus. V. Cicer. pro Quintio ftatim a principio. Significat autem Timere & formidare, ac vereri. Cic. de Senect. 37.

Magis metuo. V. MAGIS.

Male metuo. V. MALUS.

Metuit loqui. Ovid. 1. Met. 745.

Metuit tangi. Hor. 3. Carm. 11. 10.

Metuo crimen. i. e. Ne detur crimini. Cic. 7. Verr. 78.

Metuo illum. Plaut. Amphit. prol. 31.

Contagione mei patris metuo malum. Ter. Eun. 3. 1. 43. Metuebant omnes jam me.

Metuo illum ne. Ter. Eun. 3. 5. 61.

— metuo fratrem,
Ne intus fit: porro autem patrem, ne rure redierit jam.

Metuo neminem de. Plaut. Merc. 3. 2. 12.

De lanificio neminem metuo, una ætate quæ fit.

Metuo tibi, Ne quid mali fcilicet tibi accidat. Plaut. Amphit. 5. 1. 61.

Metuo meo amori moram, Ne remoretur matrimonium meum. Plaut. Pœn. 3. 1. 6. — amicos fugitavi fenes:

Sciebam ætate tardiores, metui meo amori moram.

Metuo illum mihi ne. Plaut. Afin. 1. 1. 98.

Metuo a vel ab. Cic. 9. Att. 7. Sed quum eadem metuam ab hac parte, &c. Idem 5. Fam. 6.

Quid a nobis metuis? Plaut. Capt. 2. 1. 11.

Hei metui a Chryfide. Ter. And. 1. 1. 79.

Ab Annibale metuens. Liv. 23. 36. pr.

Metuo abs te de verbis tuis. Plaut. Men. 1. 2. 41.

Metui ab. Ovid. 13. Met. 114. Non cur metuaris ab hofte.

Metuo Reip. malum ab eo. Cic. 2. Att. 8.

Metuo de vita. Cic. 10. Att. 4.

Haud metuo. Ter. Eun. 4. 6. 20.

Metuo ne. Plaut. Pfeud. 4. 1. 8.

Hem! te hercle ego circumfpectabam: nimis metuebam male ne abiiffes. Idem Afin. 3. 3. 153. Ne uxor refcifcat, metuit.

Metuo ne non. Plaut. Caf. 3. 3. 12. Metuo ne non fit furda. Ter. Heaut. 5. 3. 14.

Quid? metuis ne non, quum velis, convincas illum effe tuum? Cic. pro Milon. 58. Cur igitur hos manumifit? metuebat fcilicet ne indicaretur? ne dolorem perferre non poffent?

Metuit, nequando &c. Ter. Eun. 3. 2. 59.

Metuebam propter vos, ne. Plaut. Rud. 4. 4. 8.

Metuo propter vos, ne uxor mea me extrudat ædibus.

Metuo quid agam, vel quid fit. Ter. Heaut. 4. 3. 42.

Metuo quin. Plaut. Amphit. 5. 1. 54.

Metuo quot. Plaut. Truc. 4. 3. 35.

Metuo ut. Ter. Hec. 2. 2. 15.

Metuo ut ne. Plaut. Bacch. 4. 5. 2.

Metuoque ut hodie ne poffim emolirier. In al. Ne abeft. Cic. Metuo ut ne pereat.

Metuo, i. e. Caveo. Virg. 1. Georg. 246.

Arctos oceani metuentes æquore tingi. Sic Hor. 2. Carm. 2. 7.
Illum aget penna metuente folvi
Fama fuperftes. V. Lambin. ad loc.

Pro Dubito videtur ufurpaffe Plaut. Amph. 5. 1. 53.

METUENS, entis. Partic. Ter. And. 3. 4. 6.

Idque adeo metuens, vos celavi quod nunc dicam.

Cladem metuens. Ovid. 5. Met. 359.

Fortunam. Ovid. 3. de Pont. 6. 49.

Superos metuens. Stat. 3. Silv. 3. 79.

Inopi metuens formica fenectæ. Virg. 1. Georg. 186.

Item nomen ex participio: ut, Metuens legum, Metuens judiciorum. Cic. Poft red. in Senat. 4. Confules modefti, legumque metuentes impediebantur lege, non ea quæ de me, fed ea quæ de ipfis lata erat. Idem pro Domo 70. Homines legum judiciorumque metuentes.

Flagelli metuens. Juven. 5. Sat. 154.

Invalidum, metuenfque pericli. Virg. 5. Æn. 716.

Compar. Ovid. 6. Faft. 259. de Numa,

Regis opus placidi, quo non metuentius ullum
Numinis ingenium terra Sabina tulit. Idem 19. Epift. 81.
Quid tamen evenit cur fit metuentior undæ? Et alibi fæpe. V. 1. Met. 323. & Heinf. ad loc.

Hofpes metuentior. Sil. lib. 8. 503.

METUENDUS, a, um. Partic. [φοβερὸς] Cic. de Arufp. Refp. 63. Eodem fere tempore, factus in agro Piceno Potentiæ nuntiatur terræ motus horribilis, cum quibufdam multis metuendifque rebus.

Antrum metuendum. Propert. lib. 4. 10. 9.

Eques hafta. Hor. 3. Carm. 2. 4.

Pericula. Hor. 2. Epift. 1. 236.

Vis. Virg. 4. Georg. 37.

METŪTUS, a, um. Partic. paffivum veteribus ufurpatum, pofterioribus obfoletum. [φοβηθεὶς] Lucret. lib. 5. 1139.

Nam cupide conculcatur nimis ante metutum. h. e. Formidatum, quod homines ante metuerunt.

METUS, ûs. m. [φόβος, δέος, ὄκνος] eft, de inftanti vel futuro periculo, Mentis trepidatio, inquit Ulp. Cic. 4. Tufc. 80. Metus, opinio impendentis mali, quod intolerabile effe videatur. Et tam active quam paffive fumitur; nam Metus hoftium recte dicitur, & quum timent hoftes, & quum timentur. Rurfum Cic. 4. Tufc. 64. Ægritudini finitimus eft metus: de quo pauca dicenda funt. eft enim metus ut ægritudo præfentis, fic ille futuri mali; itaque nonnulli ægritudinis partem quandam metum effe dicebant, alii autem metum præmoleftiam appellabant, quod eft quafi dux confequentis moleftiæ. Quintil. lib. 6. cap. 3.

cap. 3. Metum duplicem intelligi volo, quem patimur, & quem facimus.
Mortalitatis metus. Quintil. in procem. lib. 6.
Metus existimationis vivorum. Cic. 3. Verr. 93. Hæc est istius præclara tutela; en cui tuos liberos committas, en memoria mortui sodalis, en metus vivorum existimationis.
Metus fulminis. Quintil. in procem. lib. 6.
Metus de. Cic. 3. Att. 8. Me & meorum malorum memoria & metus de fratre in scribendo impedit.
Metus ex corpore. Cels. lib. 4. cap. 24.
Metus in hac re. Cels. lib. 2. cap. 10.
Frigido metu exsanguis. Senec. Hippol. 10.
Liber a metu. In LIBER, Adj.
Liber omni metu. V. LIBER. Adj.
Trepidi exsanguesque metu. Stat. 3. Theb. 368.
Vacuus metu. Ovid. 10. Met. 582.
Dubii inter spem & metum. Virg. 1. Æn. 222.
Acer metus. Virg. 1. Æn. 366.
Acrior metus omni cura. Valer. 2. Argon. 693.
Adjunctus. In ADJUNGO.
Ambiguus, Tacit. 2. Ann.
Audax metus, & pallens fiducia. Stat. 6. Theb. 264.
Cæcus. In CÆCUS.
Depositus. Ovid. 5. Met. 363.
Falsi. Ovid. 1. Trist. 4. 37.
Feminei. Senec. in Med. 1.
Gelidus. Ovid. 11. Epist. 82.
Graves. Senec. in Agam. 4.
Humiles. Valer. 3. Argon. 395.
Inanis. Tacit. 13. Ann.
Ingens. Virg. 6. Æn. 491.
Insignis pœnarum. Lucret. lib. 3. 1027.
Lymphatus. Lucan. lib. 7. 186.
Pavidi. Ovid. 1. Fast. 16.
Sollicitus. Ovid. 3. de Pont. 2. 12.
Vani. Ovid. 16. Epist. 342.
Vigiles. Sil. lib. 7. 286.
Abolere metus. Stat. 1. Achill. 135.
Ablegare animi metum. Cic. 9. Fam. 16.
Aberant pœna, metusque. Ovid. 1. Met. 91.
Accipere metum. In ACCIPIO.
Acuere metum alicui. Virg. 12. Æn. 850.
Adducere in metum, & Adduci metu, In ADDUCO.
Adducere in metum aliquem. Tacit. 15. Ann. 50.
Adhibere. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Adimere. In ADIMO.
Adjungere. In ADJUNGO.
Afferre metum alicui, & spem ostendere. Cic. 4. Verr. 135.
Afficere metu. In AFFICIO.
Admittere metum. AMITTO.
Amovere. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Amoto metu. Ter. And. 1. 2. 20.
Ardere metu. V. ARDEO.
Auferre. Virg. 12. Æn. 316.
Capere. In CAPIO.
Captus metu subito. Stat. 12. Theb. 369.
Commovere; ut. Repens metus commovit me. Senec. Troad. 6.
Commota vehementi metu mens. Lucret. lib. 3. 153.
Compellere in metum. In COMPELLO.
Compressa metu murmura. Stat. 2. Theb. 207.
Concipere. In CONCIPIO.
Concitare. In CONCITO.
Concussus mentem metu. Virg. 12. Æn. 468.
Conjicere in metum, V. CONJICIO.
Defendere a metu. Cic. pro Lege Manil. 14. Hæc vobis provincia, Quirites, si & belli utilitatem, & pacis dignitatem sustinere vultis; non modo a calamitate, sed etiam a metu calamitatis est defendenda.
Dejicere Provinciæ alicui. Cic. 7. Verr. 130.
Demere. Ovid. 8. Met. 866.
Depellere. Cic. post red. in Sen. 19. Qui primus post meum discessum metum bonis, spem audacibus, timorem huic ordini, servitutem depulit civitati. V. not. Lamb.
Diriguere metu. Ovid. 7. Met. 115.
Dissolvunt animi magno se angore, metuque. Lucret. lib. 3. 916.
Exanimari. Cic. pro Mil. 65. Non poteram in illius mei, patriæque custodis tanta suspicione, non metu exanimari.
Excessere metum mea jam bona. Ovid. 6. Met. 197.
Excipere metum. Cels. lib. 7. cap. 26. § 5. Siquidem ut distentione nervorum periclitatur aliquis, dum vesica ejus agitatur, sic alter metus excipitur, remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat ut occidat. Lind. legit Metus excipit. i. e. Sequitur.
Excutere metum alicui. Ovid. 14. Epist. 43.
Excussit somnum metus. Ovid. 10. Epist. 13.
Excutere metum corde. Ovid. 2. Met. 689.
Exsolverat metus suos turba. Lucan. lib. 5. 259.
Facere metum alicui, pro Inferre. Ovid. 5. Trist. 10. 28.
Facere graves metus. Senec. Agamemn. 4.
Frangi metu vel debilitari. Cic. 1. de Orat. 121.
Habere aliquid metu, i. e. Metuere. Cic. 6. Att.
Habere metum. Cic. 8. Fam. 10. Ego quidem præcipuum metum, quod ad te attinebat, habui, quod scirem, &c.
Habet ista res vanos metus. Ovid. 16. Epist. 348.
Incidit animis metus tacitus. V. INCIDO.
Incutere metum. Cic. 8. Fam. 4.
Inferre. V. INFERO.
Ingruit. V. INGRUO.
Injicere alicui. V. INJICIO.
Insinuavit metus pectora. Lucret. lib. 5. 74.
Intendunt metum. Tacit. 1. Ann. 28.
Intrat metus. Tacit. 1. Ann. 39. Pavidos, & conscientia vecordes intrat metus.
Lenire. Sil. lib. 3. 131.
Levare alicui. V. LEVIS.
Liberare aliquem metu. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Misti metus lætitiæ. Ovid. 16. Epist. 6.
Objicere metum. Cic. 2. Tusc. 10.
Offerre metum. In OFFERO.
Ostendere. In OSTENDO.
Pallens metu. Ovid. 13. Met. 74.
Parcere metu. In PARCO.
Pati metum. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Pellere metum. In PELLO.
Pelle femineos metus. Senec. Med. 2.
Permotus metu. In PERMOVEO.
Ponere aliquid in metu, pro Metuere. Cic. 14. Att. 23. Quid autem absurdius, hoc metuere, alterum in metu non ponere? Idem lib. 12.
Retenta metu lingua. Ovid. 11. Epist. 82.
Sedare metum. Senec. Thyest. 8.
Semota metu mens. Lucret. lib. 2. 19.
Solari metum alicujus. Virg. 12. Æn. 110.
Solvere metus. Virg. 1. Æn. 467.
Sublatus metus. Cels. lib. 4. cap. 5.
Sum; ut, In metu esse, pro Metuere. Ter. Phorm. 2. 2. 7. Cic. 3. Att. 9. Mihi etiam unum de malis in metu est fratris miseri negotium. Idem 2. de Finib. 53. Tum etiam pœnæ timore, qua aut afficiuntur, aut semper sunt in metu, ne afficiantur aliquando.
Tentari metu. Lucret. lib. 3. 313.
Trepidare metu. Sil. lib. 15. 581.
Trepidare metu falso. Ovid. 1. Trist. 4. 37.
Trepidare ingenti metu. Virg. 6. Æn. 491.
Turbari metu monstri. Ovid. 15. Met. 517.
Urget mortales inanis metus. Lucret. lib. 3. 995.
Metus, nove & eleganter positum. Sallust. Hist. lib. 2. Ad bellum excitabit metus Pompeii victoris: i. e. Quod de Pompeio metuerent. Nonius 2. 554.
Metus, pro Religione: quoniam ut docet Servius, ex timore nata est. Virg. 7. Æn. 60

> Laurus erat tecti medio, in penetralibus altis,
> Sacra comam, multosque metu servata per annos.

Metus, fem. gen. Ennius,

> Ni metus ulla tenet rite in virtute quiescunt.

Nonius 3. 141. Sic Festus ex Ennio; Vivam, an moriar, nulla in me est metus. V. Idem in Masculino.

METICULŌSUS, a, um. Adj. [δειλός] Timidus. Plaut. Amph. 1. 1. 137. Nullus est hoc meticulosus æque. Adde Most. 5. 2. 52.
Valde meticulosus [illegible]. Formidolosus Active & Passive, sed raro Active. At contra Meticulosus semper Active, nunquam Passive. H. St.

M E U

MEU, V. MEUM.

MEVĀNIA, [Μευανία] Umbriæ civitas, ad viam Flaminiam, juxta quam labitur Clitumnus fluvius, cujus aqua pota candidos boves facit, inclyta Propertio alumno. A qua Mevanates populi. Plin. lib. 35. cap. 14. In Italia quoque lateritius murus Aretii & Mevaniæ est. Lucan. lib. 1. 468.

> — tauriferis ubi se Mevania campis
> Explicat.

Ubi commentator, Mevania est pars Tusciæ, cujus nominis & insula Hibernis proxima Mevania dicitur. V. CLITUMNUS.

MÆVIUS, [[illegible]] pessimus Poeta, Virgilio & Horatio inimicus. Virg. 3. Ecl. 90.

> Qui Bavium non odit, amet tua carmina Mevi.

Hor. Epod. 10. 2. Olens Mevius. Al. Mævius per diphthongum scribunt.

MEUM, [[illegible]] Herba est caule folisque aniso non absimilis, quæ in Italia nonnisi a medicis seritur, & iis admodum paucis. Duo genera ejus describit Plin. lib. 20. cap. 23. Quidam Meu legunt, per duas syllabas.

MEUS, a, um. Pronomen possessivum, [[illegible]] Plaut. Trin. 2. 2. 48. De meo: nam quod tuum est, meum est: omne meum est autem tuum. Ter. Heaut. 3. 1. 22.

> Meus gnatus? c. sic est. m. venit? c. certe. m. Clinia
> Meus venit? c. dixi. m. eamus, duc me ad eum obsecro.

Mea, Mea tu, & hujusmodi. Ter. Adelph. 3. 1. 2.

> Obsecro, mea nutrix, quid nunc fiet. c. quid fiet rogas? recte
> Edepol spero. s. modo dolores, mea tu, occipiunt primulum.

Idem Eun. 4. 3. 14.

> Au obsecro, mea Pythias, quid istuc nam monstri fuit?

Mea tu, inquit Donatus, blandimentum est, sine quo non progreditur colloquium feminarum, & maxime trepidantium.
Cum mei unius salute, civitatis salus conjuncta, pro Mea unius. Cic. in Vatin. 8. Quid ergo, homo imperitissime solidæ laudis ac veræ dignitatis, præstantius mihi potuit accidere? quid optabilius ad immortalitatem gloriæ atque nominis mei sempiternam, quam omnes hoc cives meos judicare, civitatis salutem cum unius mei salute esse conjunctam? Sic Budæus. Vetus tamen exemplar legit Mea salute.
Meum est negare. Plaut. Pseud. 1. 5. 68. Cic. 5. Att. 13. extr. Et, si intelligis quam meum sit scire, & curare quid in Rep. fiat, &c.
Meum non est mentiri, quod vulgo dicitur, *Non est mea natura, vel Consuetudo*. Ter. Heaut. 4. 2. 38.
Meum est, pro Meum est inventum, Excogitavi illud. Ter. Eun. 3. 1. 39.

> Tuum, obsecro, ne hoc dictum erat? vetus credidi.
> T. Audieras? o sæpe; & fertur in primis. T. meum est [Subaudi Dictum.

Mea est descriptio. i. e. Ego ipse descripsi, non alius. Cic. de Senect. 59. Atqui ego ista sum omnia dimensus, mei sunt ordines, mea descriptio, multæ etiam istarum arborum mea manu sunt satæ.
Meus sum, i. e. Meæ potestatis, mei juris. Pers. 5. Sat. 88.

> Vindicta postquam meus a prætore recessi. conf. 114.

Mea quidem sententia, pro, Ut ego sentio, ut opinor. Ter. Adelph. 1. 2. 40.

Meus

Meus carnifex. Ter. And. 4. 1. 27. Donatus; i. e. In me carnifex, qui me torserit; ut alibi, Deo irato meo. h. e. In me irato deo.
Meo pretio emptus, A me facto, a me statuto, inquit Donat. Ter. prol. Hec. 55.
De meo. V. DE præpositionem.
De meo nihil addo. Cic. de Arusp. Resp. 40. Aruspicum verba sunt hæc omnia, nihil addo de meo.
Mea manu litteræ. Cic. 5. Att. 14. Antequam aliquo loco consedero, neque longas a me, neque semper mea manu litteras exspectabis. V. MANUS.
Meus est, eleganter dictum de Inescatis. Plaut. Curc. 3. 61. Meus hic est, hamum vorat. Et Pseud. 2. 2. 6. Meus hic est homo. Ovid. 4. Met. 356.
Vicimus, & meus est, exclamat Nais. [Eodem pertinet & illud Ter. And. 1. 1. 55. Certe captus est: habet. Sed aliter Homo meus, alias dicitur per contemptum. V. Phædr. 5. 7. 32.
Meopte ingenio id reperi. Plaut. Most. 1. 2. 77.
Meapte militia, Meapte causa. Plaut. Truc. 2. 5. 18. Ter. Heaut. 4. 3. 8.
Atque, ita me di ament, ut ego nunc non tam meapte causa
Lætor, quam illius, quam ego scio esse honore quovis dignam.

M E Z

MEZENTIUS, Pater Lausi, deorum contemptor, apud Virg. 7. Æn. 648.
Primus init bellum Tyrrhenis asper ab oris
Contemptor divûm Mezentius, &c. Fuit enim impius in homines, sine deorum respectu, inquit Macrobius.

M I

MI, pro Mihi, [μοί] dandi casus, a genitivo Mis. q. V. Virg. 6. Æn. 104.
— & mi genus ab Jove summo. i. e. Mihi. Catull. 49. 1.
Ille mi par esse deo videtur.
Mi vocativus, pro Meus. Ter. Adelph. 2. 4. 5. O mi Æschine, mi germane. Idem Phorm. 2. 1. 24. Mi patrue salve. o. salve. Ubi Donat. Mi, vim blandimenti habet; nam significat Meus. Mi homo. Ter. Phorm. 5. 9. 13. Idem Eun. 1. 2. 15.
Ne crucia te obsecro, anime mi. Phædria. Donat. Feminarum oratio, etsi non blanditur, blanda est.
Mi pro Mei plur. vocativ. Plaut. Cist. 4. 2. 9.
— mi homines,
Mi spectatores facite indicium, si quis &c. Petron. cap. 116. O mi hospites.

M I A

MIACŌRUS, [Μιάκωρος] Chalcidis oppidum referente Stephano; A quo fit gentile Miacorius.

M I C

MICA, æ. f. [ψῆγμα, ψώμισμα] Pulvisculus ille, qui in arena, quasi argentum, fulget. A quo & panis, & omnium rerum frustula, quæ tractantibus nobis aliquam rara, inde emicant, micæ appellantur. Plin. lib. 12. cap. 14. de Ture loquens, Micas concussu elisas mannam vocamus.
Auri micæ. Lucret. lib. 1. 839.
Salis. Martial. lib. 7. 24. Translate. Catull. 84. 4.
Nulla in tam magno est corpore mica salis. h. e. Nihil in tam magno corpore est ridiculum. Sic exponit Quintil. lib. 6. cap. 4. V. not. Burm.
Lucida mica salis. Ovid. 1. Fast. 338.
Turis. Columel. 6. 30. conf. Plin. supra.
Saliens. Hor. 3. Carm. 23. 20. Salientem micam, Salis granum intellige: quod saliat, quum in ignem missum fit. Porphyr.
Micam etiam cœnationem suam appellari voluit Domitianus, propter parvitatem, Martial. 2. 59.
Mica vocor, quid sim cernis, cœnatio parva. V. Heins. ad Petron. cap. 34. p. 135.
MICŬLA. æ. f. dimin. Arnob. lib. 2. p. 77. Exiguæ miculæ. Idem lib. 7. p. 230.
MICĀTUS, a, um. In micas redactus. Plin. Valer. 1. 63.
MICIDUS, a, um. Adj. Tenuis, exilis. Innocent. in Agrar. Goes. p. 238. Micidiores, hoc est minores, invenies. Scil. Terminos. [An Macidiores?
MICO, micui, [στίλβω] āre. est Subinde & per intervalla, ut micæ faciunt, resplendere Virg. 1. Æn. 94.
— crebris micat ignibus æther.
Micare digitis. Lusus genus quoddam, quod adhuc apud Italos durat, ut repente porrectis digitis certantium, uterque numerum divinet. Per translationem dictum, quod mira quædam variatio, dum digitis sortimur, apparet. Hujus Cicero mentionem facit lib. 2. de Divin. 85. Quid enim sors est? idem propemodum, quod micare, quod talos jacere, quod tesseras. M. Varro (apud Non. 4. 308.) Micandum erit cum Græco, utrum ego illius numerum, an ille meum sequatur. Ex Erasmo. V. Casaub. ad Suet. August. cap. 13. Turneb. Advers. 20. 13. Hinc
Qui certissima esset fide, eum antiqui dignum dicebant, quicum in tenebris micaretur. Cic. 3. Off. 77. Hoc non turpe est dubitare philosophos, quod ne rustici quidem dubitent? a quibus natum est id quod jam tritum est vetustate proverbium: quum enim fidem alicujus bonitatemque laudant, dignum esse dicunt, quicum in tenebris mices. Idem 2. de Finib. 52. Cur justitia laudatur? aut unde est hoc contritum vetustate proverbium, quicum in tenebris? Porro, quicum mices in tenebris, ei liberum est, si velit, fallere. Proinde dignus quicum in tenebris mices dicitur, qui sit usque adeo certa fide, ut nec si tuto possit, velit quempiam mendacio fallere. Ex Erasmo.
Micare etiam dicitur de Motu quovis celeri flammas imitante; ut, Corda micante. Ovid. 3. de Arte Am. 722. &, Metu micuere sinus. Idem 1. Epist. 45. V. Heins. ad locum priorem, & Broekhus. ad Tibull. 1. 11. 12.
Animus micat hostis ardore. Liv.
Ardor flammæ micat. Lucret. lib. 5. 1098.
Ardor micat ex oculis. Lucret. lib. 3. 290.
Cor timore micat. Ovid 3. Fast. 36.
Enses triste micant. Stat. 4. Theb. 154.
Equus auribus. Virg 3. Georg. 84.
Gemma micat. Virg. 10. Æn. 134.
Gladii Liv. 6. 12. Adde 2. 30. extr.
Ignis oculis. Virg. 12. Æn. 134.
Linguis ore trisulcis. Virg. 3. Georg. 439. de angui.
Nubila micuerunt celeri flamma. Ovid. 1. Trist. 2. 45.
Oculi micant igne. Ovid. 3. Met. 33.
Sinus metu. Ovid. 1. Epist. 45.
Sidera. Ovid. 7. Met. 217.
Sidus Julium. Hor. 1. Carm. 12. 46.
Venæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 24 Jam vero venæ & arteriæ micare non desinunt quasi quodam igneo motu.
MICANS, antis. Partic. ut, Aurum micans. Ovid. 2. Met. 2.
Æra micantia. Virg. 2. Æn. 734.
Cor micans. Ovid. 6. Fast. 338.
Crura. Ovid. 9. Met. 37.
Labellum. Catull. 59. 220. al. Semihians.
Membra. Claud. de Nupt. Honor. 283.
Sidera. Catull. 62. 206.
MICATIO, ōnis. f. Actus ille sortitionis, de quo in MICO.
MICĀTUS, ûs. m. Mart. Capella 4. p. 95. & Saxo Grammat. 1. 18.
MICCA, [Μίκκα] Filia fuit Aristodemi Eliensium tyranni, quæ moribunda Megisthenem rogavit, ne se post mortem turpiter nudatam jacere pateretur. Meminit Plutarch. lib. de Claris mulier. cap. 15.
MICCŌTRŎGUS, quasi Paucirodus a μικκός, pro μικρὸς & τρώγειν. Epithet. Parasiti, apud Plaut. Stich. 1. 3. 89. Pareus vero habet Micotrogus.
MICHO, ōnis. de hirco, Auct. Philomelæ 58. si fides Schotto, quem vide Hum. Observat. 2. 52.
MICHĀLA, V. MYCALE.
MICIDUS, V. MICA.
MICIO, V. MITIS.
MICIPSA, æ. m. [Μικίψας] Numidarum rex, Massinissæ regis filius, qui Jugurtham Manastabalis fratris filium, una cum Adherbale & Hyempsala filiis, regni participem reliquit. De quo Sallust. de Bello Jugurth. cap. 5. seqq. & Flor. 3. 1. 3.
MICO, V. MICA.
MICON, ōnis. m. Nom. propr. Micones duos Plin. memorat, Atheniensem & Syracusanum. [Puto Miccon, Μίκκων scribendum.
MICRŎCOSMUS, [μικρόκοσμος] Latine Parvus mundus, Homo dicitur. Isidor. 3. 22.
MICRŎLŎGIA, [μικρολογία] a Græcis appellatur Anxia cura circa minutula, & sedulitas quovis modo rem augendi Is quoque, qui rem vilem magni facit, & tenuissimum lucellum undecunque aucupatur, Micrologus appellatur.
MICROPSŸCHOS, [μικρόψυχος] Pusillanimus dicitur, & timidus. Plin. lib. 22. cap. 24. Invenio apud auctores hunc potum bibendum allosis; item animi humilis ac præparci, quos illi dixere micropsychos.
MICROSPHÆRUM, i. n. [μικρόσφαιρον] Genus nardi. Plin. 12. 12.
MICROSPHYCTI, [μικρόσφυκτοι] Græcis medicis dicuntur, quibus pusilli sunt venarum pulsus, longitudine, altitudine ac latitudine minima, uti ab Galeno proditum est, surrecta arteria. V. & Cæl. Rhod. lib. 3. cap 15. [Parvi pulsus mentio crebra apud Cæl. Aurelianum.
MICTYRIS, Paupercula pulmentaria. Lucil. lib. 20 Pulmentaria ut intubus, aut aliqua id genus herba, & jus mænarum, bene habet se, mictyris hæc est Mers. Nonius, 2. 532. Junius medicus Mictylis emendat. Mercer. Mictiris exhibet.
MICTURIO, īre. V. MEIO.
MICULA, V. MICA.

M I D

MIDAS, [Μίδας] Gordiæ bubulci filius, & rex Phrygum, qui cunctorum pæne regum opes pecuniæ abundantia antecessit. De quo Herodot. & Justin. lib. 11. multa scripserunt.
Auriculas asini Midas habet, proverbium quod refertur a Diogeniano, natum a fabula notissima Midæ regis Phrygiæ: cui Phœbus, quod stolide Pana canentem sibi prætulisset, asininas affixit auriculas. Quas quum diu mitra occuluisset, tandem a tonsore animadversum est, ac prolatum in vulgus, ut refert Ovid. 11. Met. 174. Porro adagium recte dicetur in stolidos, & crassis auribus, pinguique judicio homines Alii narrant, quum aliquando præteriret asinos hujus dei, atque eos affecisset injuriis, iratum Bacchum Midæ auriculas asininas addidisse. Sunt qui dicant huic aures natura prælongas fuisse, & asininarum instar prominentes, atque hinc fabulæ jocum ortum esse. Quanquam pluribus placet, hac allegoria significatum, Midam, utpote tyrannum, Corycios ac subauscultatores dimittere solitum, per quos quæcunque per omnem regionem vel fierent, vel dicerentur, cognosceret, nimirum illis utens aurium vice. Proinde quum vulgus admiraretur, ab illo resciri etiam ea, quæ clam ac procul fierent, occasionem fabulæ dederunt, ut Midas diceretur auriculas asini habere. Vel quod nullum aliud animal acrius audiat quam asinus, excepto mure: vel quod aures habeat omnium longissimas. Pers. 1. Sat. 121.
Auriculas asini, quis non habet? Ferunt nonnulli primum a poeta scriptum fuisse:
Auriculas asini Mida rex habet. Deinde metu Cæsaris scripturam mutasse, Quis non habet. Erasmus.
Mida etiam dicitur, Claud 2. Cons Stilich. 230.
Ditabat rutilo quicquid Mida tangeret auro.
MIDAS, [μίδας] Vermiculus in fabis nascens, ut ait Theophrast. lib. 4. de plantarum causis.
MIDEA, sive MIDĒA, [Μίδεα Stephan.] Oppidum fuit in agro Argivo, ita dictum a Midia Alcei filia, quum antea Persepolis appellaretur. Meminit oppidi hujus Homer. lib. 2. Iliad.

M I E

MIEZA, [Μίεζα] Oppidum Macedoniæ, quod olim Strymonium vocabant, a Mieza Beretis Macedonis filia cognominatum. Plin. lib. 31. cap. 2. Nam Miezæ in Macedonia, etiam pendentes in ipsis cameris: at in Corintho quum decidere, &c.

M I G

MIGDILYBS, h. e. Mixtus Libys. Plaut Pœn. 5. 2. 73.
Qui huc advenisti nos captatum migdilybs. Significat Hominem

mixti

mixti generis & bilinguem, i. e. ἄγλωττον & μιγάδα, quales erant Carthaginienses. Virg. 1. Æn. 665.

Quippe domum timet ambiguam, Tyriosque bilingues. Nam Carthaginienses & lingua Tyriorum & Afrorum utebantur. Duplici autem lingua qui utuntur, infideles & veteratores improbique habentur. Itaque Hannonem ut bilinguem dicit esse bisulca lingua, quasi proserpentem bestiam. Omnes codices habent Magdalia: verum sic restituit Turnebus, idque optima ratione. V. Plaut. Pœn. 5. 2. 71.

MIGRO, [μετοικέω, μετοικίζω] āre. est Domicilium mutare, & alio se ad habitandum conferre, relicta priore habitatione: ut ait Valla lib. 5.
Migrare domo. Cic. 4. Verr. 89.
Ex urbe. Ter. Hec. 4. 2. 13.
Hinc. Plaut. Epid. 3. 2. 7.
De vel ex vita, Mori. Cic in Somn. Scip. 2. Antequam ex hac vita migro, conspicio in meo regno, & his tectis P. Cornelium Scipionem. Idem 1. de Fin. 62. Non dubitat (si ita melius sit) migrare de vita.
In cælum. Plaut. Amph. 5. 2. 13.
In locum. Lucret. lib. 2. 774.
E fano foras. Plaut. Curc. 2. 1. 1.
Migratum est Romam. Liv. 1.
Anima migrat in varias figuras. Ovid. 15. Met. 172.
Dicta migrare ut possint, quo volo. I. e. Pervenire. Plaut. Pseud. 1. 5. 55.
Migrat officium a me. Plaut. Trinum. 3. 2. 13.
Omnia migrant, Mutantur, Transeunt. Lucret. lib. 5. 828.
Voluptas migravit ab aure ad oculos. Hor. 2. Epist. 1. 187.
Migrant in mucronem cornua, Desinunt. Plin. lib. 11. cap. 37.
Fluvius migrat adverso meatu. Claud. 4. Cons. Hon. 482.
Active pro Mutare. Cic. 3. de Legib. 11. Quod quis earum rerum migrasset, noxiæ pœna par esto. i. e. Si quis quid eorum violarit, transilierit, contraque fecerit. Simile est illud 1. de Divin. 8. Credo, ne communia jura migrare videatur. Alii legunt, Communi jura. Et rursus 1. Off. 31. Ut reddere depositum, promissum facere, quæque pertinent ad veritatem & ad fidem, ea migrare interdum & non servare sit justum. Rursus 3. de Fin. 67. Quoniamque ea natum esset hominis, ut cum genere humano quasi civile jus intercederet; qui id conservaret, eum justum; qui migraret, injustum fore. Gell. 2. 29. Cassita nidum migravit. Hinc
Passive. Sil. 7. 431.
— migrantur Rhœteia regna. Et Liv. 10. 34. Relicta quæ migratu difficilia essent.

MIGRANS, antis. Partic. Virg. 4. Æn. 401.
Migrantes cernas, totaque ex urbe ruentes.

MIGRĀTIO, ōnis. f. [μετοίκησις] Cic. 1. Tusc. 27. Mortem non interitum esse omnia tollentem atque delentem, sed quandam quasi migrationem, commutationemque vitæ. Liv. 5. 53. Nunc hæc migratio nobis misera ac turpis, Gallis gloriosa est.
Migrationem pro Metaphora eleganter dixit Cic. 16. Fam. 17. Cui verbo (Fideliter scilicet) domicilium est proprium in officio, migrationes in alienum multæ.

M I H

MIHI, [ἐμοί, per aphæres. μοί] Dativus est primæ personæ ab Ego pronomine.
Mihi, Ad meam utilitatem, aut damnum. Ter. Heaut. 3. 1. 102.
Hic mihi quanto nunc plus sapit, quam egomet mihi? Idem Adelph. 1. 2. 36.
Is meus est factus, si quid peccat, Demea,
Mihi peccat, ego illi maximam partem feram.
Mihi, Quantum ad judicium meum pertinet, interprete Donato. Ter. Adelph. 5. 6. 5.
Nam is mihi est profecto servus spectatus satis,
Cui dominus curæ est.
Mihi, A me. Ter. Eun. 3. 5. 2.
Jamne erumpere hoc licet mihi gaudium? Donatus. [Sed rectius Jam ne licet mihi? construas.
Mihi, Circa me. Ter. Andr. 1. 1. 85. Quid si ipse amasset? quid hic mihi faciet, patri? Donatus. [Malim Erga me. Et forsan sic reliquit magister.
Mihi & Tibi, aliquando ita ponuntur in oratione, ut neque ad me, neque ad te, neque ad aliquem referantur, sed mutum festivitatis gratia. Cic. in Pison. 2. Is mihi etiam gloriabitur se omnes magistratus sine repulsa assecutum. Idem, Ecce tibi Pompeius. Et 1. Philip. 25. Quas tu mihi intercessiones, inquit, quas religiones nominas? Idem 4. Verr. 82. Tu mihi ita defendas. Sic aliis locis multis. Ter. Phorm. 5.8.21.
Qui mihi, ubi ad uxores ventum est, tum fiunt senes. Adde Cic. 1. de Orat. 174. & 3. Verr. 82 & 2. de Orat. 85. & 2. Catil. 4. Ita Liv. in procem. Ad illa mihi quisque attendat animum. Ita & Tibi pariter. V. Drakenb. ad Sil. 1. 46.
Mihi crede, affirmantis particula, idem quod Certe significans. Cic. in Pison. 60. Inania sunt ista, mihi crede, delectamenta pæne puerorum. Ibid. 56. Fertur ille vir (mihi crede) gloria; flagrat, ardet cupiditate justi & magni triumphi. [Observa etiam Crede mihi rarius in solutum oratione usurpasse veteres, quia principium est Hexametri vel Pentametri versus; ne Hemistichium effunderent. Unde fere apud solos poetas occurrit.
Mi pro Mihi, V. supra f. l.

MIHIMETIPSI, [ἐμαυτῷ] Cic. pro Quint. 8. Brevitas postulatur quæ mihimetipsi amicissima est.

MIHIPTE, pro Mihiipsi posuit Cato, Festo teste. V. MEUS.

M I L

MILĀGO, inis. f. Piscis qui evolat super aquam. Isidor. 12.6. An Milvago?

MILĀNION, [μειλανίων] Adolescens fuit, qui Atalantam puellam Arcadiæ venatricem amavit. Sunt qui eundem & Meleagrum dictum fuisse putent. Propert. lib. 1. 1. 9.
Milanion nullos fugiendo, Tulle, labores,
Sævitiam duræ contudit Iasidos. Ovid. 3. de Arte Am. 775.
Milanion humeris Atalantes crura ferebat, &c. Quædam exemplaria legunt Melanion, inter quæ & Aldinum, Alia mendose Minalion.

MĪLAX, [μῖλαξ] a Galeno appellatur frutex hederæ similis, quem Smilacem vocat Dioscorides. V. Infra in dictione SMILAX.

MILIUM, i. n. Herbæ nomen apud Apul. de Herb. cap 8.

MĪLES, itis. c. [στρατιώτης] Qui militiam exercet. Miles autem appellatur, a militia, [an Molestia?] id est duritia, quam pro nobis sustinent: Aut a multitudine: Aut a malo quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum. Auctor Ulpian. l. 1. Militibus §. 1. D. de militari testam. Festus, Militem Ælius a mollitia per antiphrasin dictum putat: eo quod nihil molle, sed potius asperum quid gerat. ubi Dacer. V. Cic. pro Lege Manil. 28. Qui extrema pueritia miles fuit summi imperatoris. Idem pro Corn. Balb. 47. C. Marius P. Africani discipulus ac miles. Et pro Cluent. 128. Miles, qui locum non tenuit, qui hostium impetum, vimque pertimuit.
Miles, a Mille. In qui in Orationem pro Milone scripsit, a Plantino excusus, idem qui & in Horatium. Unde contendit scribendum per unicum l. H. St. Quem hic Scholiasten Milonianæ intelligi velit, inquirant quibus Plantiniani codicis copia est. Nam quem Viri docti Asconio subjecerunt, is a principio hujus orationis deficit.
Opponitur Pagano. Plin. 10. Epist. 17. Et milites & pagani, a quibus justitia ejus & humanitas penitus inspecta est, certatim ei qua privatim qua publice testimonium perhibuerunt.
Militem Cæsar emphatice pro Pedite dixit, 2. Bell. Civil. 40. & 42. & 3. 76. & alibi.
In militem, ut in capita, in naves & similia. V. IN præpositionem.
Incursio militum in agros hostium. V. INCURRO.
Incursus militum. V. INCURRO.
Instructio militum. V. INSTRUO.
Levis armaturæ milites. In LEVIS.
Acrior. Hor. 3. Carm. 5. 26.
Ærarii. In æs, æris.
Argentati. In ARGENTUM.
Armatus. Virg. 2. Æn. 20.
Aurati. In AURUM.
Causarii. In CAUSA.
Dirus. Senec. Herc. OEth. 17.
Ferox. Hor. 1. Carm. 6. 4.
Impius. Virg. 1. Ecl. 71.
Incruentus. V. INCRUENTUS.
Infandus. Lucan. lib. 7. 762.
Infestus. Seneca. Herc. fur. 8.
Innumerus. Ovid. 16. Epist. 366.
Inordinati & incompositi. V. INORDINATUS.
Invalidi. V. INVALIDUS.
Justus. In JUSTUS.
Legionarii. In LEGIO.
Manipularis. Ovid. 3. Fast. 119.
Pertica suspensos portabat longa maniplos.
Unde manipularis nomina miles habet. V. MANIPULUS.
Mercenarii. Liv. 24.
Pharetratus. Sil. lib. 7. 636.
Præstantior. Ovid. 11. Met. 525.
Rapido milite perfractæ portæ. Sil. lib. 13. 255.
Statarius. V. Statarius, in STO.
Subitus. Tacit. 4. Hist. 76. 2. i. e. Subito collectus.
Vagus. Sil. lib. 4. 828.
Avocare milites a signis, a bello. In AVOCO.
Cogere. In COGO.
Colligere. In COLLIGO.
Decurrunt milites. Senec. Miles in media pace decurrit sine ullo hoste, vallum jacit, & supervacuo labore lassatur, ut sufficere necessario possit. V. DECURRO.
Deducere ex aliquo loco. In DEDUCO.
Militum delectum habere, Recensere milites. H. St. V. DELECTUS.
Dirutus ære. In æs, æris.
Excitatur classico miles truci. Hor. Epod. 2. 5.
Fieri militem. Cic. 7. Philip. 24. Qui vicinos suos non cohortatus est solum ut milites fierent, sed etiam facultatibus suis sublevavit.
Incitare milites in aliquem. V. INCITO.
Legere milites. In LEGO, ĕre.
Obsedit milite campos. Virg. 3. Æn. 400.
Ordinare. In ORDINO.
Milites, pro Apparitoribus judicum & magistratuum. Ulpianus in l. in eadem. D. Ex quibus causis majores. In eadem causa sunt, & qui a militibus statoribusque, vel a municipalibus ministeriis adservantur, si probentur rei suæ superesse non potuisse. Hinc Manus militaris. Idem in l. Qui restituere. D. de Rei vendicatione, Qui restituere jussus, judici non paret, contendens non posse restituere; siquidem habet rem, manu militari officio judicis ab eo possessio transfertur.
Miles in feminino genere. Ovid. 11. Epist. 48.
Et rudis ad partus, & nova miles eram.

MILĬTIA, æ. f. [στρατεία] quandoque Bellum, & quandoque Rem militarem significat, Cic. 3. Off. 97. Sed insimulant eum tragœdiæ, simulatione insaniæ militiam subterfugere voluisse. De Ulysse.
Acer militiæ. Tacit. 2. Hist 5.
Decora. Liv. 2. 23.
Facta splendida. Ovid. 13. Epist. 118.
Gnarus. Tacit. 12. Ann. 45.
Impiger. Tacit. 3. Ann. 48.
Labor. Ovid. 1. Fast. 302.
Maturus. Liv. 42.
Piger, & malus. Hor. 2. Epist. 1. 124.
Rudimenta. Stat. 5. Silv. 2. 8.
Gravis militia. Hor. 1. Carm. 18. 5.
Imaginaria. Suet. in Claud. Cæs. cap. 25. Equestres militias ita ordinavit, ut post cohortem, alam; post alam, tribunatum legionis daret; stipendiaque instituit, & imaginariæ militiæ genus, quod vocatur super numerum; quo absentes, & titulo tenus fungerentur. Budæus.
Impigra militia. V. IMPIGER.
Intenta. Tacit. 12. Ann. 39.
Longa militia fessum latus. Hor. 2. Carm. 7. 18.

Pia,

Digitized by Google

Pia. Ovid. 7. Met. 482.
Colere militiam. Ovid. 2. Fast. 508.
Detrectare. Ovid. 13. Met. 37.
Dare nomen militiæ, est Ad delectum se exhibere. Cic. 7. Philip. 12. Milites cum gladiis sequuntur, Consuli præsidio sunt, specie Consuli, re & veritate nobis; omnes sine ulla recusatione, summo etiam cum studio nomina dant.
Exercere munera togatæ militiæ. Lucan. ad Pison. 87.
Ferre sævam militiam. Hor. 1. Epist. 18. 55.
Proficisci in militiæ disciplinam. Cic. pro Lege Manil. 8. Ad patris exercitum, atque in militiæ disciplinam profectus est.
Sequi præmia militiæ pulverulenta. Ovid. 1. Amor. 15. 4.
Solvebatur militia. Tacit. 2. Ann. 44.
Sustinere militiam belli. V. Militia belli, in BELLUM.
Tolerare militiam, & grave Martis opus. Virg. 8. Æn. 516.
Tueri signa militiæ. Ovid. 1. Amor. 11. 12.
Vacare militia. Quintil. lib. 9. cap. 2. Alio bello petierat, ut militia vacaret.
Militiæ, genitivus adverbii vice positur, ut Domi. Cic. 3. de Orat. 134. Iidemque & in Senatu, & apud populum, & in caussa amicorum, & domi, & militiæ consilium suum fidemque præstabant. Idem 5. Tusc. 55. Quorum virtus fuerat domi militiæque cognita.
Militia, Exercitium. Plaut. Pers. 2. 2. 50.
— at confidentia
Illa militia militatur magis, quam pondere.
Militia, itidem ut Miles, de Ministerio, de Apparitoribus & Accensis magistratuum. V. Plin. 10. 33. Gothofr. ad Cod. Th. l. 12. t. 1. de Decurionibus l. 63. p. 413.
Militia urbana, est Eorum qui in foro versantur. Cic. pro Muren. 28. Servius hic nobiscum hanc urbanam militiam respondendi, scribendi, cavendi, plenam sollicitudinis ac stomachi sequutus est; jus civile didicit, multum vigilavit, laboravit, præsto multis fuit.
Veneris militiam pati. Propert. lib. 4. 1. 137.
MILITIŎLA, æ. f. dimin. Auctor vitæ Juvenalis. Semestribus militiolis tumentem.
MILĬTO, [στρατεύω] āre. Militiam exercere, Stipendia in bello merere. Cic. 1. Off. 36. Qui in eadem legione militabat.
Militare sub. Plin. in præf. Militare didicisset sub Annibale. Et pariter Liv. 23. 42. Nostra juventus omnis sub signis militat tuis.
Et militavi non sine gloria. Hor. 3. Carm. 26. 2.
Militare mercede. V. MILITANS Partic.
Militat in silvis catulus. Hor. 1. Epist. 2. 67.
MILITATUR, [στρατεύεται] Pass. legitur apud Plautum in Pers. 2. 2. 50. V. supra, Militia, Exercitium.
Bellum militatur. Hor. Epod. 1. 23.
MILITANS, antis. Partic. Vell. 2. 120. 7. Legatus sub Varo militans. Curt. 6. 5. 7. Græci mercede apud Persas militantes.
MILITANEUS. Vide in CONSECTANEUS H. St.
MILITĀRIS, e. Adj. [στρατιωτικὸς, πολεμικὸς] Quod ad milites aut militiam pertinet; ut, Militaris homo. Plaut. Epid. 2. 1. 14.
Ætas. Tacit. 2. Ann. 60. i. e. Robusta, ac apta ad militiam.
Daunia. Hor. 1. Carm. 22. 3.
Industria. Plin. lib. 18. cap. 6.
Labor. Cic. pro Muren. 11.
Manus. Senec. Agamemn. 6.
Opera. Liv. 54.
Ornatus. Cic. 1. Off. 61.
Rem militarem discere. Cic. 1. de Orat. 131.
Sepimentum. Varro de R. R. lib. 1. cap. 14.
Signa. Cic. 2. in Catil. 13. Quum arma, quum secures, quum falces quum tubas, quum signa militaria, quum aquilam illam. V. Liv. 22. 21.
Timor. Plaut. Pseud. 4. 1. 19.
Via. Varro de R. R. lib. 1. cap. 5.
Militaris equitet. Hor. 1. Carm. 8. 5.
Cur neque militaris
Inter æquales equitat. i. e. Militarem in morem, vel ut hominem militarem decet, vel quum sit militaris, vel qui militaris esset, si equitaret. Est autem usitatum Horatio, cum verbo nomen aliquod epithetum conjungere, quod verbi significationem augeat, aut certe adjuvet, ut Carm. 18. lib. 1. & Sat. 6. lib. 2. & aliis locis infinitis. Lambinus.
Compar. Tertull. Apol. cap. 11. extr.
MILITARIS Herba. V. Plin. 24. 18. & Apul. de Herb. cap. 3.
MILITARIUS, a, um. Adj. [στρατιωτικὸς] Plaut. Pseud. 4. 4. 11. Quin hinc metimur gradibus militariis? Pro Militaribus, antique; uti quoque legere velit Douza.
MILITARĬTER, Adv. [στρατιωτικῶς] More militum, vel More militari. Liv. 4. 41. Ceterum militariter gravis, non fusa vana laudibus, non crimine alieno læta.
Lautus militariter. Tacit. 2. Hist. 80. Militariter lautus, læta omnia, & affluentia excepit. Significat Vespasianum non fuisse exquisite, seu urbana elegantia excultum.
Tecta militariter ædificare. Liv. 27. 3.
MILITARIE, aliud Adv. Idem. Treb. Poll. 30. Tyran. cap. 28. Militaris ob hoc cæsus.
MILETIA, Una fuit ex filiabus Scedasi, de quibus V. in LEUCIPPE.
MILĒTŎPŎLIS, [Μιλητόπολις] Urbs in minore Asia, inter Cyzicum & Bithyniam, ad Rhindacum amnem, cujus meminit Strab. lib. 12.
MILĒTOS, [Μίλητος] Filius fuit Apollonis, & Argeæ Cleochi filiæ, vel (ut Ovidius habet) Deiones, qui quum Minoa Cretensium regem jam senem regno privare vellet, a Jove territus, in Samum, deinde in Cariam Asiæ regionem fugit, ibique oppidum condidit, quod de suo nomine Miletum appellavit, ejusque incolas Milesios. Ovid 9. Met. 446. Alii tamen aliam afferunt nominis rationem. Inde
MILETIS, Idis. patronym. f. i. e. Byblis, Mileti filia. Ovid. 9. Met. 634.
MILĒTUS, [Μίλητος] Urbs fuit in finibus Ioniæ & Cariæ (auctore Herodoto) a Neleo ædificata. Hanc generosa vellera nobilitarunt. Unde proverbium mansit. Milesia stragula. Martial. lib. 8. 28.
Nec Miletus erat vellere digna tuo. Hæc autem Anactoria nominata, super octoginta urbium per cuncta maria genitrix, ubi oraculum fuit antiquitus Branchidarum appellatum, postea Apollinis Didymei. V. Pomponium Melam lib. 1. 17. pr. Meminit etiam Cic. 3. Verr. 87. Nunc vulgo *Melesso* vocatur, ut testatur Olivarius in Melam.
Alia fuit ejusdem nominis urbs in Creta, teste Homero lib. 2. Iliados.
MILESIUS, a, um. Adj. [Μιλήσιος] Milesii, Populi dicti sunt, qui quum prius potentes essent, & opulenti, deliciis dediti, & opes & potentiam amiserunt. Unde proverbium, πάλαι ποτ' ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι. Olim fuere strenui Milesii. Vide Athen. 12. 7. p. 523. Adde Spanh. ad Aristoph. Plut. 1003.
Mulier Milesia. Cic. pro Cluent. 32. Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, &c.
Milesia vellera, Lanæ pretiosissimæ dicuntur. Virg. 3. Georg. 306.
MILESIÆ, ārum. f. Fabulæ, seu Fabellæ ludicræ & lascivæ. Cujusmodi sunt, quas nunc vocant, Romanenses. V. Apul. in princ. sui, uti ipse nominat, sermonis Milesii. Politian. Miscel. cap. 16. & Wower. in Vita Apul. p. 26.
MILESIACOS, a, um. Adj. & MILESIACA, ōrum. n. Idem. [λόγοι Μιλησιακοὶ] quales composuit Aristides, de quo V. Ovid. 2. Trist. 413. Faber in Epist. Burman. ad Ovid.
MILESIUM, i. n. Halcyonum genus. Plin. 32. 8.
MILITARIS, MILITIA, MILITO. V. MILES.
MILIUM, i. n. [κέγχρος] Genus frugis. Plin. lib. 18. cap. 7. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam invectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolescit ad pedes altitudine septem prægrandibus culmis, Lobus vocant, omnium frugum fertilissimum. Virg. 1. Georg. 215. — tunc te quoque medica putres
Accipiunt sulci; & milio venit annua cura.
Fiscella milii. Ovid. 4. Fast. 743.
Liba de milio. Ovid. 4. Fast. 743.
Milium (inquit Festus) quidam putant cepisse nomen a maxima numerorum summa, quæ est mille.
MILIĀRIUS, a, um. Adj. [κεγχριαῖος] Quod ad milium pertinet, vel quod est milii. Miliaria avis, Quæ milio vescitur & pinguescit. Varro de R. R. lib. 3. cap. 5.
MILIARIA, æ. f. herba dicitur, Quæ milium necat. Plin. lib. 22. cap. 25.
MILIARIUM, i. n. Ulpianus in l. Quum aurum. §. Si cui. D. de aur. & arg. legat. Certe si cacabos argenteos habebat, vel miliarium argenteum, vel sartaginem, vel aliud vas ad coquendum; dubitari poterit, an argento escario continentur, & hæc magis coquinarii instrumenti sunt. Vas est longum & angustum ad similitudinem milii. Palladius April. extr. Vas, inquit, æneum miliario simile, id est altum & angustum. Eo ad balnea utebantur. Subdebatur etiam trapeto miliarium, tanquam fulcimentum, & in eo columella ferrea recta stabat, qua mola tenebatur; quod miliarium ita temperari accommodarique oportebat, ut quod ad latitudinem attinet, inter orbem & miliarium non amplius digitum interesset; quod si plus interesset, miliarium constringebatur, & in arctum adducebatur ejus laxitas. Cato de R. R. cap. 22. pr. Inter orbem & miliarium, unum digitum interesse oportet. V. Turneb. Advers. 10. 7. Vet. Gloss. Miliarium, θερμαντήριον χαλκοῦν.
Alias significationes vide infra in MILLE.
MILLE, [χίλιοι, χίλια] Substantivum n. [Nisi Adj. pl. V. infra.] declinatur hoc Mille; plural. Millia, vel Milia, um. & Genitivo jungitur. Cic. 6. Philip. 15. Quis unquam in illo Jano inventus est, qui L. Antonio mille nummûm ferret expensum?
Milli passum, antiquo more, pro Mille passuum. Lucil. apud Gell. 1. 16.
Hanc milli passum qui vicerit atque duobus. Plaut. Men. 1. 2. 64.
Milli passum commoratus cantharum. h. e. Quantum satis est peragrando mille passuum spatio. Turneb. De hac locutione V. omnino Gronov. de Pec. vet. lib. 1. cap. 9. & 10.
Octo millia nummorum. Hor. 2. Epist. 2. 5.
Centum millia frumenti. Hor. 1. Serm. 1. 45. subauditur Modiûm.
Curetum millia. Propert. lib. 1. 5. 30.
Multis cum millibus ibat. Virg. 5. Æn. 75.
Millia remediorum ex eo animali demonstrantur. Plin. lib. 28. cap. 10.
Milli, in ablativo lectum est apud antiquos, teste Gellio lib. 1. cap. 16. V. Milli passum paulo ante. Lucil. lib. 9.
Tum milli nummûm potes uno quærere centum. Hoc est quod Græci vocant χιλιάδα.
Mille etiam adjectivum est, & tunc tantum declinatur pluraliter, Mille, horum mille, &c. Columel. lib. 3. cap. 3. Percipere debet in annos singulos mille septingentos quadraginta sestertios [Mille semper Adjectivum pl. est, & propter ellipsin substantivi, pro substantivo habetur, uti contendit Gronov. l. c. Milia in pl. scribendum esse unico l. quidam putant. V. in MILIARE. Fest. in Milium & Cellarii Orthogr. Suidas etiam μίλιον. q. V.
Trecentum mille cadi. Hor. 2. Serm. 3. 116.
Mille usus. Plin. lib. 12. cap. 1.
Mille, pro Numero infinito. Virg. 4. Æn. 701.
Mille trahens varios adverso sole colores. De Iride. Idem 2. Ecl. 21.
Mille meæ Siculis errant in montibus agnæ. Plura supra exempla sunt.
Millia, pro Mille passuum, absolute. Cic. pro Cæcin. 28. Is non ausus est dicere quot millia fundus suus abesset ab urbe, nam cum dixisset minus abesse LIII, populus cum risu acclamavit ipsa esse. Et 3. Att. 3. Rogatio consecta est ut mihi ultra quadraginta millia liceat esse.
MILLIES, Adv. [χιλιάκις] Pro numero magno indefinito. Ter. Andr. 5. 4. 44. Ex ipso millies audivi. Cic. pro C. Rabirio perduel. reo, 15. Sed moreretur prius acerbissima morte millies Gracchus, quam in ejus concione carnifex consisteret.
Millies revocatum est. Cic. pro Sext. 123. Et 2. Off. 113. Millies oppetere mortem, quam illa pati maluisset.
Quinquies millies. Plin. lib. 2. cap. 23.
MILLĒSIMUS, a, um. Adj [χιλιοστὸς] Cic. de Fato, 13. Quanquam id millesimo ante anno Apollinis oraculo edictum esset. Et 2. Att 4.
MILLIĀRIUS, vel MILIARIUS, a, um Adj [χιλιαῖος] Quod Mille numero comprehendit. unde Apri milliarii, dicebantur Mille librarum, qui apponebantur in cœnis Romanorum. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 2. Plin. lib. 17. cap. 12. Milliarias vocari multas narrant a pondere olei, quod ferant annuo proventu. De oleis.
Milliarius aper. Senec. 19. Epist. 2.
Milliariæ decuriæ. Varr. de L. L. lib. 8. 49.
Milliarius grex, h. e. Mille capitum. Varr. de R. R. lib. 2. cap. 10.
In

Digitized by Google

In gregibus ovium, sed magnis, quos milliarios faciunt quidam, facilius de summa hominum detrahere possunt, quam de minoribus, ut sunt Attici.

Porticus milliariæ. Suet. in Neron. cap. 31. h. e. (ut opinor) Mille passuum.

MILLIARE, is. & MILLIARIUM, I. n. [μίλιον] Mille passuum spatium. Cic. 6. Att 1. Accepi tuas litteras ad quintum milliare Laodiceæ, quas legi libentissime. Sed alii locum aliter legunt. Paulus in l. Plane. D. de excusationibus tutorum, Plane ultra centesimum milliarium ab Urbe, filiorum Collegarum suorum tutelam suscipere non coguntur. V. Ilid 15. 16.

Milliarium, Columna quædam, quæ in capite Romani fori prope ædem Saturni fuerat, in quam omnes Italiæ viæ terminabantur; quod etiam Milliarium aureum dictum est. Plin. lib. 3. cap. 5. Roma dividitur in regiones 14. compita earum 265. pass. ejusdem spatii mensura currente a milliario in capite Romani fori statuto ad singulas portas, quæ sunt hodie numero 37. Tacit. 1. Hist. 27. Otho, innixus liberto, per Tiberianam domum in Velabrum, inde ad milliarium aureum sub ædem Saturni, pergit. Tranquill. quoque in Othone cap 6. Præmonitis conscii, ut se in foro, sub æde Saturni, ad milliarium aureum, opperirentur. Plutarch in vita Galbæ, In forum ibat ad eam partem, in qua steterat aurea columella, ad quam omnes Italiæ viæ terminantur.

MILLIARII, dicti sunt quidam Hæretici Augustino, quos Græci χιλιαστὰς vocant, propter illud ex sacra pagina, Una dies, ut mille anni, & mille anni ut una dies. Meminit Rhodig lib. 1. cap. 14.

MILLIASTÆ, iidem Isidor. 8. 5.

MILLEFOLIA, æ. f. [στρατιώτης χιλιόφυλλος] Herbæ genus. Plin. lib. 25. cap. 5. Aliqui & hanc panacen heracleon, alii sideritim, & apud nos millefoliam vocant, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quam fœniculi foliis vestitam ab imo.

MILLEFOLIUM, I. n. [μυριόφυλλον] Herba, caulis teneri, similis fœniculo, plurimis foliis, unde & nomen accepit. Plin. lib 24. cap 16.

MILLEFORMIS, e Adj. utitur Prudentius Cathem. 9. 55. & Augustinus.

MILLEPEDA, æ. f. [ὄνισκος] ab aliis Centipeda aut Multipeda dicta; Animal est e vermibus terræ, pilosum, multis pedibus arcuatim repens, tactuque contrahens se, Oniscon Græci vocant, alii Tilon. Hæc Plin. lib 29. cap. 6.

MILLIARIUM, MILLIES. V. MILLE.

MILLUM, i. n. vel MILLUS, i. m. Collare canum. Varr. de R. R. lib. 2 cap 9 Et ne vulnerentur a bestiis, imponuntur bis collaria, quæ vocantur millum, id est cingulum circum collum ex corio firmo cum clavulis (alii legunt clavis) capitatis, cui intra capita insuitur pellis mollis, ne noceat collo duritia ferri Aliqua exemplaria habent Mælium. Festus, Millus, collare canum venaticorum, factum ex corio multis clavis ferreis eminentibus adversus impetum luporum. Scipio Æmillianus ad populum, Nobis, inquit, Reique publicæ præsidiu eritis, quasi millos cani.

MILO, ōnis. [Μίλων] proprium nomen.

Fuit hoc nomine Crotoniensis athleta, qui taurum in Olympico certamine ictu nudæ dextræ occidisse dicitur, & sine fatigatione per stadii spatium super humeros portasse, totumque eo die comedisse. Plin. lib. 7, cap. 20. Crotoniata Milonem athletam, quum constitisset, nemo vestigio educebat, malum tenenti nemo digitum corrigebat. Is, inquit Valerius 9. 12. ext. 9 tandem suis viribus nimium fidens, quum in silva vidisset ingentem arborem caudice discissam, immissis manibus penitus discindere cupiens, reclusisque fissuris, deficiente conatu, se feris lacerandum præbuit.

Milo etiam cognomen gentis Anniæ Ro. in quam

T. Annius Milo, e Lanuvio municipio, familia Papia. adoptatus est a T. Annio avo materno, cliens Ciceronis in causa cædis Clodianæ Auctor Pedian. Hic quum ob eam causam exsularet Massiliæ, vidissetque Ciceronis orationem pro se scriptam, longe meliorem ea, quæ habita fuerat, dixisse fertur, Si sic orasset Cicero, non ego Massiliæ lumbricos legerem. Auctor Dion in Romanorum historia.

Est & Milo, sive Milus, nomen montis Indiæ, In quo homines aversis plantis nascuntur, octonos digitos in singulis pedibus habentes. Plin. lib 7 cap. 2.

MILONIANUS, a, um. Adj. a Milone Ro. utitur Pedian. in procem. Orat pro Mil.

MILONIA, [Μιλωνία] Oppidum Samnitium, apud Dionys. lib. 16. Antiq.

MILTIADES, is. [Μιλτιάδης] Cimonis filius, Dux clarus Atheniensium qui decem millibus suorum, profligavit infinitam multitudinem Persarum in campis Marathoniis.

Plures fuerunt hoc nomine insignes. V. Ælian. Var. Hist 12. 35. & not. Periz.

MILTITES, æ. m. [μιλτίτης] Hæmatitæ lapidis species. Plin. 36. 20.

MILTOS, i. f. [μίλτος] Minium vel Cinnabaris. Vitruv. 9. 3. Plin. 33. 7. In Gloss Græco Lat. redditur Rubrica.

MILVA, MILVAGO, V. MILVIUS.

MILVIUS, Nomen proprium parasiti apud Hor. 2. Serm. 7. 36.

Milvius & scurræ, &c. Mulvius. Bentl.

MILVIUS, vel MILVUS, i. m. [ἰκτῖνος] Avis rapacissima. A molli volatu, ut quibusdam placet: vel fictitio nomine a voce quam edit. Ter. Phorm. 2 2 16. Non rete accipitri tenditur, neque milvio. Plin. lib. 10. cap. 10. Milvi ex eodem accipitrum genere, magnitudine differunt. Notandum in his, rapacissimam & famelicam semper alitem, nihil esculenti rapere unquam ex funerum ferculis, nec Olympiæ ex ara.

Rapidissima volucris milvius. Ovid. 2. Met. 716.

Milvius, de Homine rapaci dicitur, per translationem. Plaut. Rud. 4. 4. 80.

Vidi petere milvium, etiam quum nihil auferret tamen.

Milvus, Piscis. Plin. lib. 9. cap. 27. Volat hirundo, sane perquam similis volucri hirundini: item milvus. Scribitur & Miluus.

MILVA, æ. f. Tralate Petron. cap 75. Bonum tuum concoquas, milva.

MILVINUS, a, um Adj. [ἰκτίνειος] Quod ad milvum pertinet. Plin. lib. 37. cap 10. Milvinis nigricans veluti plumis.

Milvina mensa. Plaut. Men. 1 3. 29.

Madida quæ mihi apposita mensam milvinam suggerant. Al. In mensam milvinam sugg. Subaudito Famem. V. Turneb. [An Milvi iram? Ea enim ipsa est fames.

Milvinus pullus, per translationem. Cic. 1. Q. frat. 2. Quid vero ad C. Fabium nescio quem (nam eam quoque epistolam T. Catienus circumgestat) renuntiare tibi Licinium plagiarium cum suo pullo milvino tributa exigere?

Milvinus pes, Herbæ nomen. Columel lib 2. cap. 7.

Milvinæ tibiæ, quæ in accentus exeunt acutissimos, teste Solin. cap. 11. Quod milvi vocem imitarentur scilicet

MILVAGO, inis. f. Piscis genus, qui extra aquam volitans, tempestates prædicit. Plin. 32. 2. V. MILVUS, & MILAGO.

MILVIUS, Pons. V. MULVIUS.

MILYAS, Herodot. Locus in Asia, cujus populi tam tunc appellabantur Solymi. Hi postquam imperavit Sarpedon, Termilæ sunt appellati, tantisper dum Lycus Pandionis filius a fratre Ægeo Athenis pulsus, ad Sarpedonem in Termilas abiisset, factumque esset, ut temporis progressu ad Lyci nomen Lycii vocarentur.

M I M

MIMALLIS, Plin. lib. 4. cap. 12. a Callimacho insula dicitur; quæ ab aliis Melos, a nonnullis Zephyria.

MIMALLONES, [Μιμαλλόνες] Bacchæ mulieres; a Mima Ioniæ monte; vel μιμεῖσθαι quod Imitor significat, quod Liberum patrem imitarentur, & ad ejus imitationem cornua ferrent. Hæ quoque Bassarides, & Thyades, & Ogygides vocatæ sunt.

MIMALLONIDES, [Μιμαλλονίδες] Idem. Ovid. 1. de Arte Am. 541.

Ecce Mimallonides, sparsis in terga capillis, &c.

MIMALLONEUS, a, um. Adj. [Μιμαλλόνειος] Pers. 1. Sat. 99.

Torva Mimalloneis implerunt cornua bombis.

MIMARCIS, [μιμαρκύς] erat Intestinum sanguine concinnatum, quod veteribus pro cupediis habebatur. Auctor Pollux.

MIMAS, [Μίμας] Mons est in Minori Asia, ut ostendit Homer. in hymnis; in quo quum Bacchus mirum in modum a mulieribus celebraretur, dictæ sunt bacchantes Mimallonides. Ovid. 2. Met. 222.

— & Cynthus, & Orthrys,

Et tandem nivibus Rhodope caritura, Mimasque.

MIMAS, unus Gigantum, cujus meminit Hor. 3. Carm. 4. 53.

Sed quid Tiphœus & validus Mimas, &c.

MIMESIS, is. f. [μίμησις] Latine Imitatio morum alienorum dicitur. Est autem figura. Ter. Phorm. 1. 2. 91.

— ad precatorem adeam credo, qui mihi

Sic oret: nunc omitte quæso hunc, ceterum &c. Ubi Donat. Mimesis dicitur, ubi non verba modo, verum etiam gestum vocemque fingimus alienam.

MIMMULUS, i. m. Herbæ genus. Plin. 18. 28.

MIMNEDUS, [Μιμνηδός] Oppidum Lydiæ apud Hecatæum in descriptione Asiæ. Stephanus.

MIMNERMUS, [Μίμνερμος] Elegiarum scriptor. Natus fuit Olympiade 37. Ideoque septem sapientibus antiquior est. Quidam tamen eodem tempore vixisse illum dicunt. Vocatus fuit & Ligystades, propter concinnitatem & dulcedinem. Scripsit libros multos. Suidas. Propert. 1. 9 11

Plus in amore valet Mimnermi versus Homero;

Carmina mansuetus lenia quærit amor.

MIMUS, i. m. [ἠθολόγος, μῖμος] Effictor Latine dicitur, qui vel intra, vel extra scenam gesticulationes exercet, imitaturque dicta, factaque, moresve hominum & naturas, cum lascivia; a μιμεῖσθαι, ut Diomedes ait, quod significat Imitor. Cic. 7. Verr. 78. Mulieres autem nuptæ nobiles, præter unam mimi Isidori filiam, &c.

Mimi voce exponit Ignatius vocem Morio. V. MORIO. H. St.

Mimi etiam, dicuntur Poemata sine reverentia lasciviam imitantia. Nam quum alia poemata idem faciant, solus tamen id Laberius poeta quasi quodam privilegio possedit. Hanc fabularum seu comœdiarum speciem Latini vocant Planipedem. Ovid. 2. Trist. 515.

Scribere si fas est imitantes turpia mimos. Cic. 11. Philip. 13 Quorum alter commentatus est mimos, alter egit tragœdiam. Idem pro Cal. 65. Mimi ergo est jam exitus, non fabulæ.

Agere mimum. Juven 13. Sat. 110.

Jocantes obscœna mimi. Ovid. 2. Trist 497.

Mimo subservire, est quod vulgo dicimus. *Facere contrarium vocem symphonia*, hoc est Figmentum adjuvare, vel Adjuvare fabulantem. Budæus.

Mimus, figurate. Suet in Othon cap. 3. de Othone & Poppæa & Nerone. Quare diducto matrimonio, sepositus est per causam legationis in Lusitaniam. Et satis visum, ne pœna acrior mimum omnem divulgaret, qui tamen sic quoque enotuit. i. e. Ridiculum factum, & quasi fabulam risu dignam. Translatio est ab eo quod mimis, id est fabula figmentatur, quod interdum ignorabatur a multis: ut fit hodie. Budæus.

MIMA. æ. f. [ἠθολόγος] Cic. 2 Philip. 58. Inter quos aperta lectica mima portabatur. Adde Hor. 1. Serm 2 56.

MIMULUS, i. m. dimin. Arnob. lib. 2. p. 69. Quid pantomimos, quid mimulos, histriones, cantores.

MIMULA, æ. f. dimin. [ἠθολογίδιον] Gesticulatricem significat. Cic. 2 Philip. 60. Venisti Brundusium, in sinum quidem & complexum tuæ mimulæ. Idem pro Planc. 30. Raptam esse mimulam.

MIMICUS, a, um Adj. [μιμικός] Quod ad mimum pertinet. Cic. in Pison. 55 Quum ego Cælimontana porta introisse dixissem, responsione mimica, Exquilina introisse, homo promptissimus lacessivit. V. not. ib. Idem 2. de Orat. 259. Vitandum est oratori utrumque, ne aut scurrilis jocus sit, aut mimicus. Et 2. Philip. 58 Inter quos aperta lectica mima portabatur, quam ex oppidis municipales homines honesti, obviam necessario prodeuntes, non vero illo & mimico nomine, sed Volumniam salutabant. Mimica & inepta. Plin. lib. 7 ad Montan. Epist. 29.

Mimicum & turpissimum hominem Mur. 1. de Ben c. 14. Al. Scimicum. H. St. Senecæ nempe verba sunt pr. cap. ut Muretus emendavit. Mimicus scurra. Capit. in Max. 236. Sed puto Scurra esse glossema. Alibi Mimicus. H St. V. Vitam Maximini cap. 9. paulo ante Mimum vocaverat. Sed videtur innuere noster etiam Mimicum m. g. absolute, pro, Mimo alibi occurrere. Conf. paulo post MIMARIUS.

MIMICE, Adv. Catull. Carm. 43. 8.

Turpe incedere mimice ac moleste.

MIMARIUS, a, um. Adj. Idem ac Mimicus. Capitolin. in Vero cap. 8. Scurræ mimarii ac præstigiatores

MIMOGRAPHUS, i. m. [μιμογράφος] Lascivi poëmatis scriptor; ut fuit Philistio, et Publius, ut Laberius. V. Suet. de Grammat. cap. 18

Mimo-

Digitized by Google

Mimologus, i. m. Idem ac Mimus. Firmic. Si Leporem cælestem Venus respexerit, pantomimos facit, aut mimologos.

Mimiambus, Fabulæ genus quod Mimos vocant, quoniam ut plurimum constares Iambis. V. Gell. 15. 25. & 20. 9. Tarentian. aliique.

M I N

Min, monosyll. usus est Auson. Idyl. 12. 149.

Et quod germano mixtum male letiferum Min? Tornebus interpretatur de minio, letali pharmaco & hominem necante, quod in argentariis metallis reperitur. V. Advers. 23. 30.

Min' pro Mihine. Pers. 1. Sat. 2.

Min facere, Vide vacare. H. St.

Mina, æ. f. [μνᾶ] apud Græcos idem est quod Libra, & pondo apud Romanos; hæc centum drachmas continebat, hoc est centum denarios Romanos, seu quadringentos sestertios. Mina igitur decem aureos coronatos valuit; & drachma tres solidos Turoneos & semissem, quanti scilicet denarius Romanus æstimatur a doctis qui de hac re scripserunt, hoc est quaterni nummi. Hæc ex Budæo. Plin. lib. 21. cap. 34. Mna quam nostri minam vocant, pendet drachmas Atticas centum. Plautus Asin. 2. 3. 16.

Argenti viginti minas, si adesset, accepisset. Idem Trin. 2. 4. 2.

Minus quindecim dies sunt, quod pro his ædibus

Minas quadraginta accepisti a Callicle.

Accudere tres minas. In accudo.

Mina, Mensuræ genus, qua agri metiuntur. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 10. Actos quadratus, qui & latus est pedes CXX, & longus totidem: is modius ac mina Latine appellatur. Ex vetusto exemplari legitur, Is modus acnua, &c. V. acnoa.

Mina ovis, a M. Varr. lib. 2. cap. 2. de R. R. vocatur, Quæ ventre non est lanato, sed glabro. Quæ vero sit origo nominis quæritur: & a minus deduci puto, ut sit quæ minus habet lanæ. Argumento est, quod apud Festum Ælius minam esse dicit vocitatam mamma altera lacte deficientem, velut minorem factam. Quod igitur hic in mamma, illic dicitur in lana, eadem vocis utrobique potestate. Hæc Turnebus.

Minaciæ, Minaciter, V. minax in minor, ări. post dict. seq.

Minæ, arum. f. [ἀπειλαί, ἀρειά, ἀπειλή, ἀγερωχία] Metus incussiones per verba aut signa. Cic. lib. 2. Att. 19. Minæ Clodii contentionesque, quæ mihi proponuntur, modice me angunt.

Verba plena minarum. Hor. de Arte Poet. 106.

Pelagi cælique minæ. Virg. 6. Æn. 113.

Forte pro Injuriis Ex eo, quod præcedit, id quod sequitur. H. St. Sic

Hibernæ minæ, Minæ hiemis. Tibull. lib. 2. 3. 50.

Feroces. Senec Herc. fur. 11.

Inanes. Hor. Epod. 6. 3.

Infractæ. Sil. lib. 7. 125.

Nullæ in fronte. Ovid 2. Met. 857. De tauro quodam.

Rapaces fati. Senec. Hippol. 4.

Tristes. Senec. Hippol. 4.

Tumidæ. Hor. 4. Carm. 3. 8.

Compescere. Sil. lib. 4. 125.

Compesce diras irarum. Senec. Herc. OEth. 11.

Effundere. Lucan. lib. 5. 261.

Exhaurire. Stat. 10. Theb. 289.

Flectere minas alicujus. Valer. 1. Argon. 216.

Gerere. os, Quas gerit ore minas! Stat. 1. Theb. 188.

Horrebant verba sævis minis. Ovid. Remed. Amor. 664.

Jactare minas, pericula intendere. Cic. pro Quint. 47.

Impellere minas belli. Lucan. lib 5. 108.

Insequi aliquem clamore ac minis. Cic. pro Cluent. 24.

Intendere minas alicui. Tacit. lib. 3. Ann. 36.

Intonare rigidas. Ovid. 1. Amor. 7. 46.

Languescunt minæ. Stat. 12. Theb. 687.

Miscere, i. e. Minari. Lucret. lib 5. 1001.

Sævibat, leviterque minas miscebat inanes. al. Ponebat. i. e. Mare frustra minabatur fluctibus.

Negligere, In negligo.

Obsistere minis vatum. Lucret. lib. 1. 110.

Prohibere. Virg. 3. Æn. 26.

Di prohibete minas.

Tollere. Virg. 3. Georg. 421.

Tumuere vanæ. Lucan. lib. 2. 573.

Minæ, dicuntur etiam Eminentiæ murorum, quas Pinnas dicunt, unde & Eminere dicimus, teste Servio; (& a Minor, minaris derivatur, quod Exstare & eminere significat.) Virg. 4. Æn. 88.

—pendent opera interrupta, minæque

Murorum ingentes. Alii hic Minas significare putant Partes illas murorum, in quibus sunt propugnatores, hostibusque minantur, quæ ad emissionem telarum fenestratæ sunt, ἐπάλξεις fere a Græcis vocantur. Ruffin. in Josepho, Et desuper eam minæ quidem binis, propugnacula vero ternis cubitis ambiebant. Turneb. 3. 15. ubi & plura ejusdem loca subjicit. [Ego tamen poëtam existimo Minas murorum, pro Muris, altitudine veluti minantibus, dixisse. Delectatus hoc verbo in periphrasi altitudinis. V. in minor Dep. & minax infra. & Indic. Erythræl. Juvenal. 3. Sat. 256. —nutant altæ, populoque minantur.

Minor, [ἀπειλέω] ări. proprie est Minas incutere. Cic. 2. Varr. 24. Minari denique divisoribus ratio non erat.

Cauda unca minatur scorpius. Ovid. 15. Met. 371.

Cladem dei. Lucan. lib. 3. 26.

Crucem alicui. Cic. 1. Tusc. 102. Cui quum Lysimachus rex crucem minaretur.

Multa ac metuenda minari. Ovid. 15. Met. 24.

Multa mihi terræ, multa minantur aquæ. Ovid. 10. Epist. 94.

Pœnas magnas. Tibull. lib. 3. 6. 23.

Prælia. Ovid 2. Met. 859.

Vulnera sæva. Ovid 2. de Pont. 2. 23.

Minari cum Infin. Plaut. Asin. 3. 3. 14.

Qui nunc festinat, atque ab hac minatur sese abire.

Minatur abiturum se. Ter. Heaut. 3. 1. 80.

Bellum minantur hæc armenta, Portendunt. Virg. 3. Æn. 540.

Minari, interdum significat Eminere, exstare, efferri. Unde a manendo, id est eminendo deductum. Virg. 1. Æn. 166.

Hinc atque hinc vastæ rupes, geminique minantur

In cælum scopuli. Ibid. 2. 628. de orno accisa,

— instant

Eruere agricolæ certatim, illa usque minatur. Ubi Serv. Minatur, aut eminet; ut Minæque murorum, aut movetur.

Minari, Promittere. Hor. 2. Serm. 3. 9.

Atqui vultus erat multa & præclara minantis. Et lib. 1. Epist. 8. 3.

Si quæret quid agam; dic, multa & pulchra minantem

Vivere nec recte, nec suaviter: &c. i. e. Promittentem, præ me ferentem, jactantem. Lambinus.

Minans, antis. Partic. [ἀπειλῶν] Ovid. 2. Fast. 840.

Edidit impavidos ora minante sonos.

Gladii triste minantes. Lucan. 1. 320.

Verba minantia. Ovid. 5. Met. 669. Al. Minacia.

Minanter, Adv. Ovid. 3. de Arte Am. 582.

Multaque submisse, multa minanter agant.

Minatio, ōnis. f. Cic. 2. de Orat. 288. Exsecrationes, admirationes, minationes. [An Ominationes?

Minator, ōris. m. Qui minatur. Apud Ecclesiasticos.

Minator, Agaso. Tertull. ad Nat. 2. 3. V. mino.

Minatorius, a, um. Adj. Ammian. 17. 16. Terræ motus sonitu audiuntur minatorio.

Minax, ācis. Adj. [ἀπειλητικός] Qui frequenter minatur. Cic. 9. Att. 85. Sermones minaces. Et Minacia somnia. lib. 2. de Divin. 85. Item 16. Fam. 10. Minaces litteræ, & acerbæ.

Aer minax nubibus. Ovid. 1. Trist. 2. 24.

Animi. Ovid. 6. Met. 688.

Arcus. Hor. 3. Carm. 26. 8.

Boves cornu. Ovid. 11. Met. 37.

Camoenæ. Hor. 4. Carm. 9. 7.

Fluvios tentare minaces Audet. Virg. 3. Georg. 77. de Equi pullo generoso.

Ira. Valer. 1. Argon. 722.

Murmur cornuum. Hor. 2. Carm. 1. 17.

Oculi in morte. Lucan. lib. 2. 26.

Reges. Hor. 2. Carm. 12. 12. — ductaque per vim

Regum colla minacium Sic ex manuscriptis restituit Lambin. quum vulgo legatur Minantium.

Serpens vibrante lingua. Lucret. lib. 3. 657.

Vincla. Ovid. 1. Met. 91. al. Verba.

Unda Ponti. Hor. 1. Carm. 12. 32.

Voce minaci terrere aliquem. Hor. 1. Carm. 10. 10.

Minax, i. e. Eminens. Lactantius. Stat. 12. Theb. 443.

— uterque minax globus, & conatur uterque Longius.

Scopulus, Altus. Virg. 8. Æn. 668.

Minax, per translationem, Durus, rigidus. ut, Saxum minax. Lucret. lib. 1. 881.

Conveniebat enim fruges quoque sæpe, minacis

Robora cum saxi franguntur, &c. Al. Sæpe minutas. [Quid si Minaces?

Compar. Liv. 4. 52. Minacior quam perniciosior.

Superl. Ammian. 19. 22. pr. Vi minacissimæ plebis.

Minaciter, Adv. [ἀπειλητικῶς] Cum minis, vel Minantis modo. Liv. 2. 6. Minaciter fremunt.

Prohibentibus minaciter Decemviris. Liv. 3. 39. pr.

Minaciter terrere. Cic. 1. de Orat. 90.

Minaciter expostulare. Plin. lib. 35. cap. 11.

Torrente rapido minaciter subterfluente. Plin. lib. 8. cap. 50.

Compar. Cic. 5. Philip. 21. Num putatis p. c. dixisse eum minacius, quam facturum fuisse? Adde Tacit. 1. Hist. 33. 5.

Minaciæ, arum. [ἀπειλαί] a Plauto dicuntur, quas minas dicimus, in Rud. 3. 5. 16.

Minacias ego istas flocci non facio tuas. conf. Mil. 2. 4. 21. & Truc. 5. 1. 56.

Minaccia Lat. Minacæ, *& da Plauto* Minaciæ, Inquit *Fr. Alunno* in suo *Diction.* quod vocat *La Richezze della lingua volgare.* ζῆ͂ι. ubi Lat. sit illud Minacæ. H. St.

Minito, [ἀπειλέομαι] āre. frequent. & Minitor, depon. Minis terrere. Plaut. Amph. Quid minitabas te facturum, si istas pepulissem fores? Nævius Danaë, Etiam minitas? mitte ea, quæ tua sunt magis quam mea ex Non. 17. 51.

Minitari malum. Ter. Phorm. 5. 6. 12. Cic. 6. Philip. 10. Mortem fratri est minitatus. Idem 2. in Catil. 1. Vobis atque huic urbi ferro flammaque minitantur. Idem in Parad. 2. Mortemve mihi minitaris, ut omnino ab hominibus; an exilium, ut ab improbis demigrandum?

Minitans, antis. Partic. [illegible] Cic. 7. Verr. 159. Quam jam ingredientem navem, & Verri nimis atrociter minitantem, a se retractum esse & asservatum, &c.

Minitanti Philippo per litteras, se omnia, quæ conarentur, prohibiturum &c. Cic. 5. Tusc. 42.

Bellum minitantes. Quintil. lib. 3. cap. 8.

Vulnera minitans curvam cuspide scorpius. Ovid. 2. Met. 199.

Murmur minitans. Lucret. lib. 1. 70.

Ora minitantia. Oivd. 12. Met. 348.

Minitabundus, a, um. Adj. [ἀπειλητικός] i. e. Minitans; tanquam furiosus, vel furens. Liv. 39. 41. Etenim tum quoque minitabundus petebat. Et Tacit. 2. Ann. 10. 4.

Minitatio, ōnis. f. apud Hieron.

Minitabilis, e. Adj. unde

Minitabiliter, Adv. [ἀπειλητικῶς] pro Minaciter, antique. Accius Æneadis, Gallei voce canora fremitu peragrant minitabiliter. Pacuvius Antiopa, Minitabiliterque increpare dictis sævis incipit. Nonius. 2. 546.

Minæi. Populi sunt in regione Arabiæ, Mari rubro adjacentes, qui primi commercium turis fecere, nec præter hos Arabes alii turis arborem vident. Unde ab ipsis Tus ipsum, Minæum dictum est, teste Plin. lib. 12. cap. 14. & lib. 6. cap. 28.

Minalion, V. milanion.

Minarrio, V. minurrio.

Minax, V. minor. ări.

Digitized by Google

Mincius, [Μίγκιος] Fluvius Italiæ, qui ex Benaco Venetiæ lacu ortus, urbem Mantuam circuit, deinde fluit in Padum. Virg. 7. Ecl. 13.

Hic viridis tenera prætexit arundine ripas Mincius, &c.

Ingens Mincius. Virg. 3. Georg. 15.

Tardus meato. Claud. 6, Conf. Stil. 197. Hinc

Minciades, æ, m. Minciades Virgilius dictus, Juvenc.

Illos Minciadæ celebrat dulcedo Maronis.

Minctio, onis. f. } Urinæ reddido apud Vegetium Mulom. V. MEJO.
Minctura, æ. f. }

Mineo, [ἐπιπίπτω] ēre. Idem quod Immineo, cujus est simplex, sed antiquum. Usus tamen est eo Lucret. lib. 6. 562. ubi inquit,

Ad cælumque magis quanto sunt edita quæque

Inclinata minent in eandem prodita partem. Sic legit Lambinus; quum alii codices partim Minant, partim Micant, partim Manent habeant.

Minera, æ. f. Matrix, seu vena terræ metallicæ. Unde

Mineralis, e. Adj. & **Mineralia** dicta Philosophis junioribus.

Minerrimus, pro Minimus laudatur ex Festo. V. MINOR.

Minerva, æ. f. [Παλλὰς, Ἀθήνη, Ἀθηναία, Ἐργάνη, Πολιὰς, Ἀτρυτώνη] Disciplinarum dea. Ea a Minando dicitur, quasi vim minetur. Aut a Minuendo, ut inquit Cic. 2. de Nat. Deor. 67. Festus, Minerva dicta quod bene moneat. Hanc enim pagani pro sapientia ponebant. Cornificius vero quod fingatur pingaturque minitans armis, eandem dictam putat. Hactenus Festus. Hæc Ogygis temporibus ad locum, qui Tritonis dicitur, ut scribit Augustinus de C. D. 18. 8. virginali fertur apparuisse ætate. V. Scalig. Animadv. in Euseb. Chron. p. 21. Conf. etiam in dictione PALLAS. Hanc filiam Jovis ac virginem putaverunt, quod & incorruptibilem aiunt esse natura, & extremum locum universi obtinere contendunt. Tritoniam vero appellatam, quoniam ter in annuo spatio, vere, æstate, hieme commotatur. Γλαυκῶπιν, id est glaucoculam vocari dicunt, non quia glaucos habeat oculos, quod vocabulum ipsum denotat, sed quoniam aer visum animalibus præbeat. Et quum lanificium, & texturam, & alia multa artificiola comperisset, celebris dea appellata est. Et quia omnia ejus inventa ex vi ingenii atque sapientiæ procedere videbantur, locus fabulæ datus est, ut cerebro Jovis genita dicatur.

Quinque autem Minervæ Cic. 3. de Nat. Deor. 59. teste fuerunt. Prima, inquit, quam Apollinis matrem supra diximus: secunda, orta Nilo, quam Ægyptii Saitæ colunt: tertia, quam a Jove generatam supra diximus: quarta Jove nata, & Coryphe, Oceani filia, quam Arcades Coriam nominant, & quadrigarum inventricem ferunt: quinta Pallantis, quæ patrem dicitur interemisse, virginitatem suam violare conantem, cui pinnarum talaria affingunt. Hactenus Cicero.

Minerva, ædificiorum, ut Oppianus scribit, inventrix fuit; & proinde, ea ædificiis urbium, ipsa etiam Πολιοῦχος, & Πολιὰς, & Ἐρυσίπτολις cognomento, ut urbium tutela, colebatur, quarum & præses est. Virg. 2. Ecl. 61.

— Pallas, quas condidit, arces

Ipsa colat. Arcium autem meminit Maro, quod in ea urbium parte ei solebant templa fieri, ut Phurnutus de Nat. Deor. cap. 20. & Vitruvius lib. 1. cap. 7. pr. docent.

Armifera Minerva. Ovid. 6. Fast. 421.

Bellatrix. Ovid. 8. Met. 264.

Casta. Hor. 3. Carm. 3. 23.

Cecropiæ Minervæ artes. Martial. lib. 1. 124.

Flava. Ovid. 1. Amor. 1. 7.

Impavida. Ovid ad Liviam, 403.

Inventrix oleæ. Virg. 1. Georg. 18.

Innupta Virg 2 Æn. 31.

Latiæ Minervæ artes. Martial. lib. 1. 124.

Operosæ Minervæ studium, pro Lanificio. Hor. 3. Carm. 12. 5.

Pugnax. Ovid. 3. Trist. 9. 7.

Tetricæ Minervæ tutos dies dare. Martial lib. 10. 19.

Operum haud ignara Minervæ. Virg. 5. Æn. 284. i. e. Docta artis lanificæ. Loquitur de serva quadam.

Minerva, absolute, Lanificium. Virg. 8 Æn. 409.

Cui tolerare colo vitam, tenuique Minerva. Servius pretium explicat, quod a Varrone Minerval appellatur. Turnebus contra Lanificium significari putat, quod tenue est, nec valde quæstuosum; ut & apud Maronem de lanificio intelligitur. Virg. 1. Æn. 805.

— non illa colo calathisque Minervæ

Femineas assueta manus.

Minerva, pro Filo. Arnob. lib. advers. Gent. Pro aquis Neptunum, Liberum patrem pro vino, Cererem pro pane, Minervam pro stamine, &c.

Pingui, seu crassa Minerva aliquid dicitur fieri, quod Inconditius, simpliciusque, quasique indoctius fit; non autem exquisita arte, nec exactissima cura. Cic. de Amicit. 19. Agamus ergo pingui Minerva, ut aiunt. Hor. 2. Serm. 3. Philosophum describens non exactis illis Stoicorum rationibus atque argutiis instructum, sed velut citra artem, Philosophiam moribus exprimentem; neque tam disertum, quam simplicem ac sincerum,

Rusticus, abnormis sapiens, crassaque Minerva. Ex Erasmo. [V. in ABNORMIS annotata. Forte tamen Abnormi legendum, ut sit Minervæ epitheton, synonymum alterius.

Sus Minervam; subaudiendum Docet, aut Monet: dici solitum adagium quoties indoctus quispiam aut insulsus eum conatur docere, a quo sit ipse magis docendus. Cic. 1. Acad 18. Nam etsi non sus Minervam, ut aiunt, tamen inepte, quisquis Minervam docet. Ex Erasmo.

Invita Minerva, Latinis celebratissimum proverbium, pro eo quod est Refragante ingenio, repugnante natura, non favente cælo. Cic. 12. Fam 25 Quinquatribus frequenti Senatu causam tuam egi, non invita Minerva. [Alludens ad ipsum festum ejus.] Hor. de Arte Poet. 385.

Tu nihil invita dices facie sve Minerva. Erasmus.

Minervālis, e. Adj. Ad Minervam pertinens. Tertull. de Spectac. cap. 11. Artium Minervalium collegium.

Minerval, seu **Minervāle**, is. n. [Ἐλάχιστον] a Minerva deductum nomen: & erat quasi præmium quod dabatur præceptori: cujusmodi cœna erat, & alia, quæ erant tanquam magisterii merces a scholasticis dari solita ante quinquatria, per quos dies pueri vacabant. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 2. Quin simul ac promiseris minerval incipiam, inquit. i. e. Cœnam.

Minervālia, orum. n. Sacra Minervæ nuncupata. Tertull. de Idol. cap. 10.

Minervium, [Ἀθήναιον] Liv. lib. 45. 16. Ædes Deorum Penatium in Velia de cælo tacta erat, & in oppido Minervio duæ portæ & muri aliquorum. De Minervæ promontorio exponit Turnebus. Quidam de templo quodam Romæ quod Minervium dicebatur, ut Dianium, intelligunt. Varr. 4. de L. L. 8. Cerolienfis quarticeps circa Minervium qua in Cœlium montem itur, in tabernola est.

Minervæ promontorium, Campaniæ quondam terminus. Ptolem. lib. 3. cap. 1. Vulgo *Capo Minerva*, & *Cabo de Minerva*. Strabon lib. 5. Athenæum dicitur.

Minervius, a, um. Adj. [Ἀθηναῖος] Atticus; ut, Cives Minervii. Arnob. 5. p. 175.

Minyas, i. m. [Μινύας] Vir quidam fuit Thebanus, cujus filiæ in vespertiliones mutatæ fuerunt, ut fabulatur Ovid. 4. Met. fab. 10. eo quod Bacchi sacra spernerent, nec illum pro deo haberent.

Minyas, ădis, & **Minyeis**, idis. [Μινυάς, ἡ Μινυΐς] patronym. Ovid. 4. Met. 1.

At non Alcithoe Mineias Orgia censet

Accipienda dei. Ibid. 32.

— solæ Minyeides intus

Intempestiva turbantes festa Minerva.

Minoo, V. MEIO.

Miniacus, **Miniarius**, **Miniatulus**, &c. V. MINIUM.

Minicia, V. MINUCIUS.

Minilus, i. m. Mons Thessaliæ, qui postea Orchomenum dictus est.

Minimus, **Minima**, & **Minimopere**, V. Minor comparativo PARVUS.

Minio, are. V. MINIUM.

Minio, ōnis. m. Etruriæ fluvii nomen, cujus meminit Virg 10. Æn. 183.

Qui Cærete domo, qui sunt Minionis in arvis. Hodie. *Mugnone*.

Minister, tri. m. [Διάκονος, λειτουργὸς, ὑπηρέτης] Idem ac Famulus, Qui servili officio apud aliquem fungitur. Cic 1. de Orat. 198. Iste homines mercedula adducti, ministros se præbent in judiciis oratoribus. Idem pro Cluent. 43. Ministri publici Martis, atque ei deo veteribus institutis religionibusque Larinatium consecrati. [Minister, proprie Inferiorem denotat, & a Minus deducitur, ut Magister a Magis. estque ejusdem vocabuli antitheton. Ut autem a Magister verbum Magistrare, sic a Minister Ministrare, quod male in edit. Lond. nomen positum fuerat.

Cathedralitius minister. V. CATHEDRA.

Segnis. Sil. lib. 7. 346.

Succincti. Lucan. lib. 1. 608.

Hortatur celeres clamore ministros. Claud. 1. in Ruff. 341.

Sedent taciti ad jussa ministri. Valer. 1. Argon. 64.

Minister libidinis, cui Synon. Adjutor. Cic. de Amicit. 35. Magna etiam dissidia, & plerumque justa nasci, quum aliquid ab amicis, quod rectum non esset, postularetur, ut aut libidinis ministri, aut adjutores essent ad injuriam.

Minister in maleficio. Cic. pro Cluent. 60. Illi, qui Fabricii libertum, qui minister in maleficio fuerat: patronum, quia conscius, condemnassent.

Liberorum minister, Pædagogus. Justin. 26. 2.

Regni minister. Justin. Amariorem semper ministrum regni, quam ipsos reges fuisse.

Sceleribus ministri. Tacit. 5. Ann.

Baculus minister. Ovid. in Ibin, 261.

Populus. Lucan. lib. 10. 127.

Ministra, æ. f. [ὑπουργός] Cædis manus scelerumque ministra. Ovid. 1. Amor. 7. 27.

Voluptatum ministræ, artes. Cic. 1. Off. 150.

Voluptatum ministræ & satellites, virtutes. Cic. 2. de Finib 37.

Ministrix, īcis. f. Idem in Gloss. Lat. Gr. [Nisi Ministra, vel Ministratrix legendum.

Ministra, tra, trum. Adj. Ovid. 21. Epist. 114.

Lumina propositi facta ministra tui.

Ministērium, ii. n. [Διακονία, λειτουργία, ὑπουργία] Ministri opera. Plin. Epist. 244. Confirmat necessarios esse milites: ex his autem, quos inveneram in ministerio ejus, relinquendos existimavi

Ministerium pro omni Operatione poni consuevit: ut de rege Latino, Virg. 7. Æn. 619.

— aversusque refugit

Fœda ministeria.

Acria. Tacit. 3. Ann 48.

Diurnis ministeriis fessa membra. Ovid. 4. Met. 216.

Duris ministeriis fessa corpora. Ovid. 11. Met. 625.

Imponere ministerium. V. IMPONO.

Subire triste. Virg 6. Æn. 223.

Tradere. Cels. lib 8 cap 4.

Annonæ ministerium. Ulpian. in l. 1. §. Est autem. D. De exercitoria actione, Solent tamen præfecti, propter ministerium annonæ, item in provinciis præsides, &c.

Ministerium, pro ipsis Ministris. Paul. Urbica ministeria dicimus, eos quæ extra urbem nobis ministrare consueverunt.

Ministeria publica. Apul. lib. 3. de Asin. Aur. p. 130. pro Publicis Ministris.

In Glossario, Abaci, Delfica, Μισσώριον, ὡς ἐπιβάλλεται. Vide ABACA. H. St. desiderabatur in Lugd. observatio seq. Locum Juvenalis f. in ABACUS.

Ministerium est etiam Abacus, in quo vasa mensæ inservientis exponebantur. V. Casaub ad Lamprid. Alex. Sever. cap. 34. & Salmas ad Capitol. Anton. 17. & Observ. ejus ad Jus Attic. p. 449. Gronor. Observ. 21. 24 & Burm. ad Petron cap. 31. p. 110.

Ministratōlis, e. Adj. improbat Vossius de Vitiis L. L. 3. 6. conf. Cellar. Antibarb p 67.

Ministro; [Διακονῶ, λειτουργέω, ὑπηρετέω, ὑπουργέω, ἐργάζομαι, ὑπηρετῶ] āre. Ministrum agere, Famulari Plaut. Curc. 2. 3. 90.

Tu te tabellas consignato: hic ministrabit: ego edam.

Jussa medicorum. Ovid. 20. Epist. 133.

Pocula

Digitized by Google

Pocula ministrare, Porrigere. Cic. 1. Tusc. 65. Non ambrosia deos, aut Juventute pocula ministrante, lætari arbitror.
Velis ministrare. Virg. 10. Æn. 218.

Æneas (neque enim membris dat cura quietem)
Ipse sedens, clavumque regit, velisque ministrat.

Ministro, Præbeo, Suggero.
Arma furor ministrat. Virg. 1. Æn. 154.
Cibos fraga ministrant. Senec. Hippol. 4.
Divitias alicui. Ovid. 3. Amor. 6. 94.
Res omnes timide gelideque ministrare. Hor. de Arte Poet. 171.
Vias mille fallendi amor ministrat. Tibull. lib. 4. 6. 12.
Victum ministrare. Varro 3. de Re R. cap. 17.
Vinum verba ministrat. Hor. 1. Epist. 15. 20.
Vires animumque alicui. Virg. 9. Æn. 764.
Ministratur. Cic. 16. Fam. 14. Acastum retine, quo commodius tibi ministretur. conf. Columel. lib. 12. 1.

Ministratio, ōnis. f. Vitruv. 6. 9. Ad olearios fructus commoda erit ministratio.

Ministrator, ōris. m. [ὑπηρέτης] Qui ministrat. Cic. 2. de Orat. 305. Ut quum teipsum, Sulpici, subjungabam, quod ministratorem peteres, non adversarium. Sueton. in Vitell. cap. 17. extr. Alterum femur subdebile, impulsu olim quadrigæ, quum auriganti Cajo ministratorem exhiberet.
Ministrator, Pincerna sive servus ad cyathos. Petron. cap. 31. Vinum dominicum ministratoris gratia est. V. ibi Burm. Adde Senec. Epist. 95.

Ministratrix, īcis. f. [ὑπηρέτις] Idem quod Ministra. Cic. 1. de Orat. 75. Sed ut omnes comites, atque ministratrices esse diceres. Ita Nonius 2. 567. Alia autem exemplaria legunt Ministras.

Ministratorius, a, um. Adj. [[illegible]] Quod ad ministrationem pertinet; ut Ministratorii urceoli. apud Martial. lib. 14. 105.

Minitor, & **Minitabundus**. V. minor, ari.

Minium, ii. n. [Gloss. utroque κιννάβαρι] Cinnabaris. Metallum rubri pulcherrimi coloris, quo veteres potissimum in pigmentis utebantur. Plin. lib. 33. cap. 7. abunde de minio tractat, in quo & hæc, Sincero minio, cocci nitor esse debet. Et paulo post, Minium in voluminum quoque scriptura usurpatur, clarioresque litteras vel in auro, vel in marmore, etiam in sepulchris facit.
Rubens minium. Tibull. lib. 2. 1. 55. V. ibi Broekhus.
Rubens ebuli baccis minioque Pan. Virg. 10. Ecl. 27.
Minium Officinarum, est Pulvis metallicus, ex calce plumbi igne, ut loquuntur, reverberata.

Minaria, æ. f. [μιλτωρυχία] Locus in quo foditur minium. Plin. lib. 33. cap. 7. Sisaponensibus autem miniariis suæ venæ arena sine argento excoquitur: auri modo probatur.

Miniaceus, a, um. Adj. Quod ex minio est. Vitruv. lib. 7. cap. 4. Cuneis silaceis, seu miniaceis interpositis. Et cap. 5. Silaceorum miniaceorumque cuneorum inter se varias distributiones. Rursus cap. 9. At si quis subtilior fuerit, & voluerit expolitionem miniaceam suum colorem retinere, quum paries, &c.

Minius, vel **Mineus**, a, um. Ruber instar minii. Apul. 4. Met. p. 415. Fulgentium rosarum minius color. Adde Fluid. 2. p. 18.

Miniarius, a, um. Adj. [μιλτώδης] ut, Miniarium metallum. Plin. lib. 33. cap. 7.

Minio, [μιλτόω] āre. Minio tingere. Plin. 33. 7. A censoribus in primis Jovem miniandum locari. Adde 35. 12. & 10. 29.

Miniatus, a, um. Adj. ex Partic. [μιλτωτός] Torque miniato in cervice. Plin. 2. 47. V. & seq. dict.

Miniatulus, a, um. Adj. dimin. ut, Miniatula cera, quam rubram dicimus. Inde Miniatula cera aliquid notare, est Loca corrigenda annotare. Cic. 15. Att. 14. His litteris scriptis me ad [illegible] dedi, quæ quidem vereor ne miniatula cera tua pluribus locis notanda sint. Vetustus codex habet Ne miniata cerula. Idem 16. Att. 11. Cerulas enim tuas miniatulas illas extimescebam.

Miniculārius, ii. m. Qui minio quid inficit vel illinit. L. 3. de indulg. debit. lib. 11. Cod. Theod.

Miniculātor, ōris. m. Qui minio majusculas litteras in scriptis libris pingit. Ulpian. Pand. lib. 38. de operis libert. [Immo Nomenculator, l. 7. Ut jurisjur. §. 5. Dabitur.

Minius. i. m. [Μίνιος] Fluvius Hispaniæ, a colore pigmenti, quo plurimum exundat. Nunc vulgo dicitur *Migno*. Olivarius in Melam.

Mino, āre. Ducere. Festus, Agasones equos agentes, id est minantes. An, Asinos? *Mener* a Minare Ecclesiasticorum verbo, ut notatur in Dict. Gallico L. postrem. Sed Festus & Asconius hoc verbo usuntur. H. St. Galli enim *i* in *e* sæpe mutant, ut Mittere, *Mettre*, Firmus, *Ferme*, Findere, *Fendre*, Cineres, *Cendres*, &c. ut in quam plurimis contra *e* in *i*. ut Cera, *Cire* &c.

Minōa, æ. f. [Μινῴα] Urbs in Amorgo insula Cycladum.
Est & altera in Sicilia.
Item Megarensium emporium fuit, duodeviginti stadiis distans ab urbe, quod & Nisæa appellatur. Lege Strabon. lib. 9. V. minoa.

Minōis, idis. f. [Μινωίς] Insula est una Cycladum, quæ notiore nomine Paros appellatur. De hac Plin. lib. 4. cap. 12.

Minor, ari. V. mina, arum.

Minor, comparat. a Parvus. V. parvus.

Minos, ōis. m. [Μίνως] Filius fuit Jovis ex Europa, ut poetæ fere omnes asserunt. Alii vero nonnulli affirmant non Jovis, sed Xanthi regis Cretensium ex Europa filium fuisse, cui in regnum successit. Herodot. lib. 1. dixit cum fratre Sarpedone de regno Cretæ dissensisse, sed illo fugato regnum obtinuisse. Idem primus Cretensibus leges dedit, ut scribit Aristoteles Polit. lib. 2. cap. 10. Hic, ut fingunt poetæ, quum haberet uxorem Pasiphaen, & illa ex tauro genuisset Minotaurum, Dædalum, quod bovem ligneam fabricasset, sub qua latens cum tauro uxor concubuerat, persequutus, in Siciliam pervenit: ubi a Cocali regis filiabus interfectus fuit (ut Aristoteles refert) juxta Camerinam urbem, & apud inferos judex animarum factus est. Virg. 6. Æn. 432.

Quæsitor Minos urnam movet.

De Minois interitu aliter Diodorus Siculus lib. 5. cap. 23. Minos cognita Dædali in Siciliam fuga, statuit eum bello persequi. Præparatisque navibus e Creta profectus in Acragantinam appulit: quæ nunc ab eo Minoa vocatur. Expositis copiis, per nuntium a Cocalo tradi sibi Dædalum ad pœnam poposcit, Cocalus Minoe ad colloquium accito, quod postularet se facturum pollicitus, domi receptum, quum in balneis lavaretur, adeo in longum tempus in thermis detinuit, ut nimio æstu suffocaretur. Ejus deinde corpus Cretensibus reddidit, præclara obitus causa, quod in lavacro elapsus aqua calida periisset. Hactenus ille.
Gnosius Minos. Senec. Herc. fur. 9.
Inexorabiles judices apud inferos Minos & Rhadamanthus Cic. 1. Tusc. 10.
Legifer. Ovid. 3. Amor. 10. 41.
Minōa, accusativ. Catull. Argon. 62. 85. Magnanimum ad Minoa venit.

Minōius, a, um. [Μινώιος] Adj. possess. ut, Regna Minoia. Virg. 6. Æn. 14.

Minōus, a, um. [Μινῷος] aliud Adj. Ovid. in Ibin 588.

Si tua contigerit Minoas puppis arenas.

Taurus Minous, Minotaurus. Stat. 1. Achill. 192.

Minōis, idis. [Μινωίς] patronym. f. Ariadne. Ovid. 8. Met. 174.

Protinus Ægides, rapta Minoide, Diam　　Vela dedit.

Minōum, i. n. [Μινῷον] Oppidum est Cretæ insulæ, a Minoe rege ita appellatum. Recensetur a Plin. lib. 4. cap. 12.

Minōtaurus, i. m. [Μινώταυρος] dictio est composita ex Minoe & tauro, quasi Minois taurus. Nam, ut scribit Homer. lib. 11. Odyss. Quum Minos bello contra Athenienses & Megarenses, qui Androgeum filium interemerant, detineretur, Pasiphae ejus uxor a Venere, quæ in Solis sobolem irata erat, ad infaustum amorem formosi tauri compellitur, cum quo arte Dædali concubuit, ac gravida facta Minotaurum genuit. Fabulam narrant Catull. in Argon. 62. 79. Ovid. 10. Epist. Diodorus Siculus lib. 5. cap. 13. & Servius in Virg. 6. Æn. 25.

Hic crudelis amor tauri, suppostaque furto
Pasiphae.

Veritas autem sic habet, Nam Taurus notarius Minois appellatus fuit, quem Pasiphae amavit, cum quo in domo Dædali concubuit, & quia geminos peperit, unum de Minoe, & alium de Tauro, ex his esse Minotaurum dicta est.

Mintha, æ. f. [Μίνθη] Mutis, ut scribit Strabo lib. 8. dictus a Plutonis pellice, quam Proserpina in herbam mintham mutavit, quam Græci deinceps hedyosmon vocarunt. Huic Pluto donum amoris petenti, virile membrum tradidit, quod a se Mentulam nominavit. Oppiani vero interpres lib. [illegible] 3. Mintham tradit filiam Cocyti fuisse, quæ ubi inaudisset amari a Plutone Proserpinam, indignata eo nomine, constanter illi se præponere ausa est, dictitans, si inferos peteret, inimicitiis insultaturam. Quo puellæ tumore commotior Ceres Persephones mater, in herbam sui nominis illam mutavit. Ex qua fabella Oppianus Mintham vocat [illegible]. Sic autem Plin. lib. 19. cap. 8. Mentæ nomen suavitas odoris apud Græcos mutavit, quum alioqui Minthi vocaretur, unde veteres nostri nomen declinaverunt. Ovid. 10. Met. 729.

— an tibi quondam
Femineos artus in olentes vertere mentas,
Persephone, licuit?　　V. menta.

Minthos, i. [μίνθος] præter vulgatam significationem, qua apud Græcos Stercus humanum significat, etiam Floris nomen est in sterquiliniis enascentis, quo mirum in modum afficiuntur hirci. V. Cæl. Rhod. lib. 10. cap. 22.

Mintrio, ire. vel **Mintro**, āre. Auctor Philomel. v. 81.

Mus avidus mintrit.　　al. Mintrat.

Minturnæ, arum. f. Oppidum Liri fluvio, & Sinuessæ oppido propinquum, in Campaniæ finibus, C. Marii perfugio nobilitatum. Hor. 1. Epist. 5. 5.

— palustres
Inter Minturnas, Sinuessanumque Petrinum.

V. Melam lib. 2. cap. 4. Nunc est castellum, vulgo *Trajettum* vocant. Testis Olivarius in Melam.

Minucius, [Μινούκιος] nomen gentis Ro. Patriciæ primum, deinde plebejæ. de qua V. Fulv. Ursin. & Liv. passim.
Minucius, cognomento Augurinus, Tribun. plebis, qui Sp. Mælium regnum Romæ affectantem reum peregit. Huic quod farris pretium trinis nundinis, ad eam vilitatem redegisset, ut asse modius veniret, tantum a plebe habitum est honoris, ut collatis in capita stipe unciaria, ænea ei statua extra portam Trigeminam fuerit collocata. Auctor Plin. lib. 34. cap. 5. & lib. 18. cap. 3.
Alii plures Minucii celebres. V. Sil. 7. 387. & Lucan. 6. 126.

Minucia, æ. f. [Μινουκία] Vestalis fuit, quæ propter corporis elegantem cultum in suspicionem venit incestæ libidinis, unde & viva defossa est. Liv. lib. 8. 15.

Minucius, a, um. Adj. ut Minucia via, quæ a porta ejusdem nominis per Sabinos Brundusium ducebat, de qua Hor. 1. Epist. 18. 20.

Brundusium Minuci melius via ducat, &c.

V. ibi Lambin. Bentl. & Cunningam. Meminit & Cic. 9. Att. 8. pr. ubi V. Interpp. & Fell. in voce. Sunt qui perperam Minicia scribunt.

Minuo, ui, ūtum, [μινύω, μειόω, ἐλαττόω, χαλάω, ἰσχναίνω] ere. Minus aliquid reddere, vel extenuare. Ex Græco μινύω dictum videri potest, inquit Festus. Plin. lib. 11. cap. 54. Minuuntur corpora siccis & aridis.
Aliquantulum minuitur ex febre. Cels. lib. 3. cap. 3.
Auctoritatem minuere. Cic. 4. Acad. 62. Vide quæso etiam atque etiam, ne illarum quoque rerum pulcherrimarum a te ipso minuatur auctoritas.
Æs alienum minuere, Persolvere debitorum partem. Plin. 9. Epist. 37. ad Paulinum.
Artus corporis minuuntur. Ovid. 7. Met. 317.
Consilium. Ter. Hec. 4. 3. 10.
Controversiam. Cic. 4. Acad. 83. Sed, ut minuam controversiam, video quæso, &c.
Curas. Hor. 1. Epist. 19. 101.
Curæ minuuntur carmine. Hor. 4. Carm. 11. 36.
Dolorem, laborem, &c. Ter. in prol. Heaut. 42.
Fidem. Tacit. 6. Ann. 17.
Frigora Zephyri minuunt. Ovid. 3. Trist. 12. 1.
Fructum. Ter. Phorm. 5. 9. 24.
Furorem. Hor. 1. Carm. 37. 13.
Imperium matris. Plaut. Asin. 3. 1. 8.
Ingenium longi minuere labores. Ovid. 3. de Pont. 4. 11.
Iram. Ter. Phorm. 1. 3. 23.
Labores alicujus. Ovid. 7. Met. 208.
Luctus. Ovid. 15. Met. 639.
Magistratum. V. magistratus.

Majestatem. In MAJESTAS.
Majestatem per vim. i. e. Vim publicam committere. Cic. 1. Philip. 21. Budæus.
Malum minuunt gaudia. Ovid. 4. de Pont. 4. 6.
Spem. Cæs. 5. Bell. Gall. 33.
Studium minuens labores. Ovid. 4. Met. 295.
Sumptum. Cic. 2. de Legib. 22. Hos leto datos, divos habento; sumptum in ollos luctumque minuunto.
Suspicionem. Cic. 10. Att. 16. Ego ut minuerem suspicionem profectionis aut cogitationis meæ, profectus sum in Pompeianum ad quartum Iduum, ut ibi essem, dum quæ ad navigandum opus essent, pararentur.
Timorem. Cæs. 1. Bell. Civil. 72.
Vires minuuntur amoris. Ovid. 5. Met. 374.
Minuere, absolute, pro Minui, Decrescere. Cæs. 3. Bell. Gall. 12. Quod rursus minuente æstu, naves in vadis afflictarentur.
Minuere, pro Desinere. Lucret. lib. 2. 1028.
Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam
Principio, quod non minuant mirarier omnes
Paullatim, &c.

MINŪTUS, a, um. Partic. [μειωθεὶς] ut, Minuta spes, pro Imminuta. Tacit. in vit. Agric. [Nisi Adj. est.
Consul vulnere minutus. i. e. Debilitatus. Liv. 21. 52. pr. V. ibi Gronov.
Minutus, Adj. Brevis, (i. e. parvus) ut, Minutum argentum. Plaut. Pers. 2. 3. 4. Varro epistola Latina, Si venisses Capuam, quod & pueros minutos vides libenter, & majores animadvertere non vis. Cic. 7. Verr. 27. Reticulumque ad nares sibi apponebat tenuissimo lino, minutis maculis, plenum rosæ. Ex Nonio 2. 559.
Animus minutus. Cic. 3. de Orat. 167. Abutimur sæpe etiam verbo, non tam eleganter, quam in transferendo: sed etiamsi licentius, tamen interdum non impudenter: at quum grandem orationem pro magna, minutum animum pro parvo dicimus.
Corpora minuta. Lucret. lib. 2. 115.
Dii. Plaut. Cistell. 2. 1. 46.
Dii me omnes magni, minutique & patellarii
Faxint &c.
Fruges minutæ. Parvæ, quales sunt frumentum, & id genus, ut a fabis & pisis distinguantur. Cic. 5. Verr. 18. L. Octavio, & C. Cotta Consulibus Senatus permisit, ut vini, olei decumas, & frugum minutarum, quas ante, &c.
Ossa pauxilla, atque minuta. Lucret. lib. 1. 835.
Partes in minutas distrahi. Lucret lib. 2. 825.
Minutus, quum diminutivis additur, eleganter ipsam rem attenuat, & minorem facit. Ter. And. 2. 2. 32.
Olera & pisciculos minutos ferre obolo in cœnam seni. Cic. in Parad. præf. Minutis interrogatiunculis, quasi punctis, quod proposuit efficit.
Literæ, vel litterulæ. Plaut. Bacch. 4. 9. 68.
Quæstiunculæ. Sueton. de Clar. Gram. 24. extr.
Minutum. Obscurum & scrupulosum interpretatur Nonius 4. 298 ut a Græcis dicitur λεπτομέρημον. Cic. 2. de Finib. 61. Ecce autem alii minuti & angusti, & omnia semper desperantes: aut malevoli, invidi, difficiles, lucifugi, maledici, monstrosi. [Sic edidit Mercer. in edit. Gothofr. λεπτομερὲς perperam legitur. Puto λεπτόμερον Nonium reliquisse. Dicitur enim pari forma ac πολύμερον & πολυμερὲς, ὑγρόμερον & ὑγρομερὲς, &c.
Compar. Lucret. lib. 4. 344.
—nam multis partibus hic est
Mobilior, multisque minutior, & mage pollens. De lucido aëre loquitur.
Cura minutior. Quintil. lib. 8. cap. ult.
Superl. Animantes minutissimæ. Gell. lib. 14. cap. 1.
Ictus minutissimi. Suet. Vitell. cap. 17.

MINŪTŬLUS, a, um. [λεπτότατος] Adj. dimin. a Minutus. Plaut. Pœn. prol. 28. Pueri minutuli.
Litteræ minutulæ. Vopisc. in Tacit. cap. 11.
Quæstiones minutulæ. Macrob. 7. Saturn. 3.

MINUTULĀRIUS, a, um. Adj. Circa minutula occupatus. August. de Civ. Dei. 7. 4. Minutularii vectigalium conductores.

MINŪTE, Adv. [λεπτῶς] Columel. lib. 2. cap. 4. Non minute diffodit humum. Sic Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 15.
Grandia minute dicere. Cic. in Orat. 123.
Compar. Cic. 4. Acad. 42. Hæc autem universa concidunt etiam minutius. Idem 4. de Finib. 7. Res enim fortasse veræ non ita tractantur, ut debent, sed aliquanto minutius.
Superl. Cato de R. R. cap. 107. Quam minutissime per cribrum cernere. Adde Columel. 12. 28.

MINŪTIM, Adv. [κατὰ λεπτὸν] pro Minute. Columel. lib. 4. cap. 14. Insequitur deinde fossor, qui crebris bidentibus æqualiter & minutim soli terga comminuat.
Minutim & Repente, contraria. Senec. Epist. 30.

MINUTĀTIM, [λεπτομερῶς] aliud Adv. In minutissimas partes. Cato cap. 121. De junipero materiam semipedem crassam concidito minutatim. Al. Minutim.
Addere aliquid minutatim & gradatim, aut demere. Cic. 4. Acad. 49. Quod genus minime in philosophia probari solet, quum aliquid minutatim & gradatim additur, aut demitur.
Interrogare minutatim, pro Particulatim. Cic. 4. Acad. 92. Sed nulla omnino in re minutatim interroganti, dives pauper, clarus obscurus, &c. sit.
Minutatim, pro Paulatim Varro 2. de R. R. cap. 20. Tum ita subigendum, ut minutatim assuefaciant, & ut tironem cum veterano adjungant; imitando enim facilius domantur. De bobus.
Frangit vires ætas minutatim. Lucret. lib. 2. 1131.
Inde minutatim vires, & robur adultum
Frangit, & in partem pejorem liquitur ætas.
Trahebat ossa minutatim morbo collapsa. Virg. 3. Georg. 485.

MINŪTIO, ōnis. f. [μείωσις] Gell. lib. 16. cap. 5. Ve particula tum intensionem significat, tum minutionem. Quintil. lib. 4. cap. 3.

MINŪTIA, æ. f. [λεπτότης] Minutissima pars cujusque rei. Lactantius de ira Dei. Senec. Epist. 91. Utrimque attritu grana franguntur, & sæpius reguntur, donec in minutiam frequentes trita redigantur.

MINUTIES, ēi. f. Apul. 9. Met. p. 195. Ad summam minutiem contemtus. Redire in minutiem. Idem lib. 11.

MINŪTAL, ālis. n. Genus condimenti ex rebus minutatim concisis, auctore Apicio 4. 3. Fiebat inter cetera marino pisce, liquamine, oleo, vino, porris & coriandro. Juven. 14. Sat. 129.
Hesternum solitus medio servare minutal
Septembri. Martial. lib. 11. 32.
Hinc exit varium cocco minutal. *De herbis.*
Minutalia, Res minutæ. Tertull. de Anima, cap. 32. Culices, formicæ, tineæ & hoc genus minutalia. V. Idem de Habit. Mulier. cap. 6. & Marc. Emp. 8. Est autem pl. n. a

MINUTĀLIS, e. Adj ut, Regna minutalia. Tertull. adv. Marc. 2. 4.

MINUTILOQUIUM, i. n. Tertull. de Anima, cap. 7. Micas de minutiloquio Aristotelis infersit.

MINUISCO, ĕre. Auson. Ephemer. sub fin.
—profugi minuiscunt crimina somni.

MINŬRIO, vel MINURRIO, [μινυρίζομαι] īre. V. dict. seq.

MINŬRIZO, [μινυρίζω] āre. Parva voce succinere: μινυρίζω enim Cantillo significat, & modulate concino. Sidon. 2. Epist. 2. Diluculo autem Philomelam inter frutices fibilantem, Prognen inter asseres minurizantem. Alia exemplaria habent Minurientem, utique a verbo Minurio, quo usus est Spartianus in Antonino Geta cap. 5. Agni, inquit, balant, porcelli grunniunt, palumbes minuriunt, leones rugiunt, &c. [Al. Minurriunt, vel mendose Minarriunt. Gloss. Lat. Gr. Minurit, μινυρίζει. V. Suid.

MINURĬTIO, ōnis. f. [μινύρισμα] a verbo Minurio. Festus, Minuritiones appellantur minorum avium cantus. Hæc ille. Cic. 1. de Orat. 251. Ante quam pæanem aut minuritionem citarimus. Sic enim reponit Junius, existimans Ciceronem verba Græca convertere voluisse. παιωνίζειν & μινυρίζειν: ut pæan sit cantio (nam pro pede non censet hic accipi) quæ clara exsultanti contentaque voce citatur, id est canitur: minuritio, cantio quæ tenui, leniore, remissioreque. MSS. Munionem. Locus admodum vexatus est.

MINUS, MINUSCULUM, V. Minor, in PARVUS.
MINUTIA, MINUTIUS, nom. propt. V. MINUCIUS.
MINYANTHES, æ. m. [μινυάνθες] Trifolii genus. Plin. lib. 21. cap. 9.
MINYAS, æ. m. [Μινύας] Chrysæ fuit filius, ex Chrysogenia nata & Neptuno. Hic divitiis creditur cunctos antecessisse mortales, ac primus hominum thesaurum recondendis pecuniis struxisse, a quo nuncupatos ferunt Minyas, quibus imperitaret. Meminit Pausanias in Bœot. p. 310 Wech.
MINYÆ, arum. m. [Μινύαι] fuerunt Thessaliæ populi, qui, teste Orpheo in Argonauticis, Iasonem ad Colchos proficiscentem sequuti sunt. Unde ait Ovid. 7. Met. 1.
Jamque fretum Minyæ Pagasæa puppe secabant. Lucan. item Thessaliam describens, lib. 6. 385.
—Minyæ gens cognita remis. De ratione appellationis, V. Serv. ad Virg. 4. Ecl. 34.
MINYĒIUS, a, um. Adj. Argonautarum epitheton; ut, Minyeia proles. Ovid. 4. Met. 386.
Manus Minyeia. Valer. Flacc. 1. 706.
MINYEIUS, i. m. Fluvius est a Thessalia veniens, qui, teste Homero, lib. 11. Iliad. oppido Arenæ vicinus, ostia maris facit.

M I R

MIRABILIS, MIRACULUM, MIRE, MIRIFICUS, MIRIS, &c. MIROR. V. in hoc ipso verbo.

MIRMILLO, ōnis. m. Erat gladiatoris genus armaturæ Gallicæ, qui modo cum Retiario, modo cum Threce in arenam inducebatur. Festus, Retiario (inquit) pugnanti adversus mirmillonem cantatur, Non te peto, piscem peto, quid me fugis Galle? Quia mirmillonicum genus armaturæ, Gallicum est: ipsique Mirmillones ante Galli appellabantur, in quorum galeis piscis effigies inerat. Hoc genus pugnæ institutum videtur a Pittaco, uno ex septem sapientibus, qui adversus Phrynonem dimicaturus, propter controversias finium, quæ erant inter Atticos & Mytilenæos, rete occulte allato, impedivit Phrynonem. Hæc ille. Fuit autem Atheniensium dux Phryno, quo perempto agrum suis servavit. V. Diogenem Laertium in Vita Pittaci. Cicero & Gladiatorem L. Antonium, & Mirmillonem sæpe vocat. ut 6. Philip. 10. Etiamne ab hoc mirmillone Asiatico Senatus mandata, legatorum verba audientur? Ibid. paulo post, Quia Mylasis Mirmillo Thracem jugulavit, familiarem suum & c. 19. Quæ loca explicans Turnebus sic inquit, Mirmillo in amphitheatralibus spectaculis Gallica erat armatura; vox autem de Græco deflexa, at quæ in aliud solum transplantata sunt, ingenio loci & cæli mutantur, leviter quoque mutata est. Nam quod ea armatura fortissimorum erat hominum, quales opinione hominum fuerant antiqui Myrmidones Achillis milites, & habebantur Romanorum sententia Galli, Myrmillonesque de Græca illa fortissima natione appellabantur, idcirco gladiatoribus hoc nomen hæserat. Nam n in z mutari Ulysses perspicue ostendit, qui est Græce Ὀδυσσεὺς, ne plura commemorem. Hæc ille, explosus a Lipsio 2. Sat. 10. quem V. & Sequotor in SEQUOR. Juvenal. 6. Sat. 81.
Nobilis Euryalum mirmillonem exprimat infans. Sunt qui Myrmillo scribunt. Hinc

MIRMILLŌNICUS, a, um. Adj. Festus, Myrmillonica scuta dicebant, cum quibus de moro pugnabant. conf. dict. præced.
Gladii mirmillonici. Ber. in Sueton. Tit. Vesp. cap. 9. 302. H. St.

MIROBRIGA, [Μιρόβριγα] Ptolemæo, Hispaniæ ulterioris urbs in conventu Cordubensi. Plin. lib. 3. cap. 1. Mirobricam vocat per secundam consonantem in ultima syllaba.

MĪROR, [θαυμάζω, ἄγαμαι] āri. Significat novo aliquo obstupefieri, inquit Nonius 4. 302. Virg. 1. Æn. 460.
Artificumque manus inter se, operumque laborem
Miratur.
Dona mirantur Æneæ, mirantur Iulum. Virg. 1. Æn. 713.
Magnopere mirari. In MAGNUS.
Mirari, Delectari, accendi, inquit Nonius l. c. Virg. 3. Georg. 49.
Seu quis Olympiacæ miratur præmia palmæ.
Mirari atque efferre nimium aliquid. Cic. 6. Verr. 124. Nimium forsitan hæc illi mirentur atque efferant.

Aliquem

Aliquem mirari. Cic. 1. Acad. 46. Qui quum ab eo plurimum dissentiret, unum tamen præter ceteros mirabatur.
Se ipse miratur. Catul. 20. 17. id est Sibi placet, & de se magnifice sentit. Martial. lib. 13. 2.
Stolte aliquid. Hor. 1. Epist. 1. 47.
Mirari, Imitari. Virg. 8. Æn. 517.
— primis & te miretur ab annis. Ubi Servius; Miretur, Imitetur. Lucan. lib. 9. 810.
— miratorique Catonis. Optima enim ingenia necesse est ut ea quæ mirantur, imitentur.
Mirari, Nescire; quia (inquit Donatus) admiratio ab ignorantia descendit. Ter. And. 4. 5. 11. Miror unde sit. Et Plaut. prol. Aulol. pr.
Ne quis miretur qui sim, paucis eloquar. conf. Miror si &c. infra.
Mirantur terram oculi. Plaut. Merc. 2. 3. 17.
Mirari, ad inanimata translatum. Virg. 2. Georg. 82.
— & ingens
Exiit ad cælum ramis felicibus arbos;
Miraturque novas frondes, & non sua poma.
Miror, cum genitivo laudis, vel vituperii. Virg. 11. Æn. 126.
— quibus cælo te laudibus æquem?
Justitiæne prius mirer, belline laborum? Græca metabasis est, quam Græci ἀπ᾽ ἀπάντων vocant; supplendum est, Ut sit causa laborum, causa justitiæ.
Miror, non jussisse me arripi. Ter. Heaut. 2. 3. 48.
Miror, absolutum. Ter. Heaut. 2. 3. 134.
Laudabis. a. vide sis. cl. tutemet mirabere.
Miraretur quis, quum cerneret aperto mari ab altera parte, ab altera Hispanis, tam feræ & bellicosæ genti objectos, quæ res eos tutaretur. Liv. 34. 9. pr. Gronov. legit, Miraretur, qui tum cerneret.
Miror si potuit. Cic. de Amicit. 53. Quanquam miror in illa superbia & importunitate, si quemquam habere potuit. i. e. Nescio an potuerit. Ter. And. 1. 2. 4.
Mirabar, hoc si sic abiret, & heri semperlenitas
Verebar quorsum evaderet. conf. supra Mirari, Nescire.
Miror quod audierim. Cic. de Senect. 43. Dicebant mirari solitum C. Fabricium, quod quum apud regem Pyrrhum legatus esset, audisset a Thessalo Cynea, Athenis quendam esse qui se sapientem profiteretur.
Miror qui ex Piræo abierit. Ter. Eun. 2. 2. 59.
Miror quapropter hæc curet. Plaut. Amph. prol. 87.
Miror quomodo. Ter. Heaut. 5. 3. 2.
Satis mirari hominis negligentiam non queo. Cic. 10. Att. 4. Et 1. de Nat. Deor. 96. Mirari satis non possum, unde &c.
Miro, Act. Ejusdem significationis. Varro Eumenidibus, Hospes quid miras? Nonius 17. 105.
Mirans, antis. Partic. [θαυμάζων] Ovid. 5. Met. 206.
Marmoreoque manet vultus mirantis in ora.
Atque hæc mirantibus addit. Virg. 6. Æn 854.
Mirātus, a, um. aliud Partic. [τεθαυμασμένος] Hor. 4. Carm. 9. 15.
— & aurum vestibus illitum
Mirata, regalesque cultus.
Passive. Juvenc. 3. 58. Miram Virginis arte.
Mirandus, a, um. aliud Partic. [θαυμαστὸς, θαυμάσιος] Dignum admiratione. Ter. And. 5. 4. 36. Mirando hoc tanto, tam repentino bono.
Femina miranda decore magno. Ovid. 3. Epist. Sabin. 37.
Accidit mirandum. Senec. Medea, 12.
Loqui miranda Sil. lib. 3 601.
Est vero mirandum, homines quibus odio sunt nostræ secures, libenter arripere facultatem lædendi. Cic. pro Flacc. 19.
Mirandum in modum, Mirabiliter, Vehementer. Cic 15. Fam. 9. Marcellum tuum Consulem factum, teque ea lætitia affectum esse, quam maxime optasti, mirandum in modum gaudeo. Idem pro Planc. 19. Mirandum in modum lætati sunt. Idem 1. Att 2. Sed mirandum in modum est animo abalienato. Et 6. Verr. 134. Quoniam mirandum in modum Græci rebus istis, quas nos contemnimus, delectantur. conf. Mirabilem, & Mirum in modum infra.
Mirābundus, a, um. Adj. [θαυμάζων] Qui miratur. Liv. 25. 37. Extemplo improvida res pavorem incutit Pœnis: mirabundique unde tot hostes tam subito exorti, &c.
Mirātio, ōnis. f. [θαυμασμὸς] Cic. 2. de Divin. 49. Causarum enim ignoratio in re nova mirationem facit; eadem ignoratio si in rebus usitatis est, non miramur.
Mirātus, ûs. m. Senec. Epist. 94. Alia deinceps digna miratu. Potest esse Supinum.
Mirātor, ōris. m. [θαυμαστής] Martial. lib. 10. 87.
Mirator veterum senex avorum.
Cunni mirator Cupiennius albi. Hor. 1. Serm. 2. 36.
Decoris. Ovid. 10. Met. 590.
Formæ mirator honestæ. Propert. lib. 2. 13. 9.
Rerum. Ovid. 4. Met. 640.
Mirātrix, īcis. f. [θαυμάστρια] ut, Turba miratrix. Juven. 4. Sat. 62.
Fama miratrix senioris ævi. Senec. Hippol. 6.
Vetustas sui miratrix. Lucan. lib. 4. 655.
Mirābĭlis, e. Adj. [θαυμάσιος, ἐκπληκτικὸς] Admiratione dignus. Cic. 1. Off. Quare ex multis mirabilibus exemplis haud facile quis dixerit hoc exemplo aut laudabilius, aut præstantius. Idem de Amicit. 45. Quibusdam, quos audio sapientes fuisse habitos in Græcia, placuisse opinor mirabilia quædam.
Mirabilis eluchi. Hor. 1. Epist. 6. 23.
Donum mirabile. Virg. 1. Æn. 656.
Effigies fama mirabiles. Plin. lib. 7. cap. 3.
Factum. Ovid. 4. Met. 671.
Modum in mirabilem. Cic. 5. Att. 13. Mirabilem in modum Ephesi præsto fuit. V. mirandus & mirus.
Opus visu Hor. 2. Epist. 2. 91.
Opus mirabile magni mundi. Tibull. lib. 4. 1. 18.
Dictu mirabile. Virg 1. Æn. 443.
Raritate mirabilis arbor. Plin. 13. 4. Jam in Æthiopiæ fine quinque earum, nec plures, arbores tradunt, non raritate magis, quam suavitate mirabiles.

Compar. Cic. 4. Acad. 2. Idque eo fuit mirabilius, quod ab eo laus imperatoria, &c.
Vir mirabilior. Senec Epist. 9.
Superl. Columel. 6. 36. Mirabilissima soboles.
Mirabĭlĭter, Adv. [θαυμασίως, ὑπερφυῶς] Cic. 13. Fam. 17. Satisfacere immortalitati laudum tuarum mirabiliter cupit. Idem 11. Fam. 14. Mirabiliter, mi Brute, lætor, mea consilia, measque sententias a te probari.
Compar. Cic. 1. de Orat. 94. Qui mirabilius & magnificentius augere posset.
Mirabĭlĭtas, ātis. f. i. e. Admiratio. Cic. 2 Off. 38. Ergo & hæc animi despicientia mirabilitatem magnam facit. Ex Non 8. 53. Alia exemplaria legunt Admirabilitatem.
Operum mirabilitas. Lactant. 7. 4.
Mirācŭlum, i. n. [θαῦμα, ἄγαλμα] Quicquid admirationem afferre potest. Festus, Miracula, quæ nunc Digna admiratione dicimus, antiqui in rebus turpibus utebantur. Plin. lib 10. cap. 50. Generatio avium simplex esse videtur, cum & ipsa sua habeat miracula.
Ingeniosa miracula facit natura. V. ingenium.
Monstri alicujus miracula. Ovid. 7. Met. 294.
Cessare e miraculis. i. e. Miraculis vacare seu carere. Plin. lib. 2. cap. 103.
Miracula, pro Monstris, vel horrendis ponebant veteres. Virg. 4. Georg. 441.
Omnia commutat sese in miracula rerum. Liv. 2. 7. pr Adjiciunt miracula huic pugnæ; silentio proximæ noctis ex silva Arsia ingentem editam vocem, &c. Sic 25. 39. extr.
Miraculo esse. Liv. e5.
Illa omnia bona, quæ cupiditati, ac miraculo sunt. Lactant. de Justitia lib. 5. cap. 21. H. St. Extant cap. cit. extr. Intelligit autem ea, quæ plerique homines expiunt & unice admirantur.
Mirācŭla, æ. f. Scortum. Plaut. Fragm. 1. 13. Diobolares, schœniculæ, miraculæ. Miraculæ, inquit Varro L. L. 6. 3. a miris, id est monstris. a quo Accius ait, personas distortas, oribus deformes, miriones.
Miraculōsus, a, um. Adj. &,
Miraculōse, Adv. apud Augustin.
Miro, ōnis. m. Miriones, inquit Cæl. lib. 3. cap. 31. Personas oribus distortas & deformes legimus nuncupari; unde & miracula e miris dicuntur, id est monstris. [Scribendum Miriones. ex Varr. V. miracula, æ. f.
Mirus, a, um. Adj. Miratione dignus. [θαυμαστὸς, θαυμάσιος] Plaut. Pseud 1. 5. 97.
Si abstuleris, mirum & magnum feceris facinus. Plin. lib. 12. cap. 9. Mira arborum natura.
Facies mira. Lucret. lib. 5. 836.
More miro perdere aliquam. Ovid. 13. Met. 670.
Novitas mira. Ovid. 15. Met. 408.
Præcepta. Hor. 2. Serm. 3. 34.
Mirus in omni reliqua diligentia. Plin. lib. 2. cap. 108.
Favor mirus apud populum, Ingens. Tacit. 1. Ann.
Honore miro colere aliquem. Virg. 4. Æn 458. Sic idem 7. Æn. 57.
Adjungi generum miro properabat amore.
Mira, apud veteres pro Monstris atque horrendis. Plaut. Amphit. 5. 1 64.
Mira memoras, nimis formidolosum prædicas facinus. V. Varr. de L. L. 6. 3.
Facere quid miri Natura dicitur. Hor. 1. Serm. 5. 102.
Efficere multa & mira. Lucret. lib. 5. 1181.
Mira sunt, nisi. Plaut. Amphit. 1. 1. 127.
Mirum est quod hac de re tradere hominum notitiæ possumus. Plin. lib. 3. cap. 5.
Mirum; Responsio adverbii cujusdam formam habens. Ter. Eun. 3. 1. 13.
— rex te ergo in oculis. T. scilicet.
G. Gestare. T. verum credere omnem exercitum,
Consilia. G. mirum.
Magis mirum. In magis.
Minime mirum est. Cic. 6. Verr. 102.
Mirum cur. Ter. in prol. Heaut. 1.
Nec mirum. Cic. de Amicit. 32. Ab iis qui pecudum ritu ad voluptatem omnia referunt, longe dissentimus: nec mirum, nihil enim altum nihil magnificum, &c. Idem 4 Acad. 111. Ne illam quidem prætermisisti, Luculle, reprehensionem Antiochi; nec mirum.
Mirum est quod. Plin. lib. 12. cap. 4.
Non mirum fecit uxor mea, si hoc ægre tulit. Ter. Hec. 4. 4. 87.
Mirum de illo. Plaut. Amphit. 2. 2. 198.
Mirum ni. Ter. And. 3. 4. 19. Age igitur, ubi nunc est ipsus? D. mirum ni domi est.
Mirum quin. Plaut. Aul. 1. 2. 7.
Mirum quin tua nunc me causa faciet Juppiter
Philippum regem, aut Darium, trivenefica. Idem Trin. 4. 2. 129.
Mirum quin ab avo ejus aut proavo acciperem qui sunt mortui.
Mirum si. Ter. And. 4. 1. 27. Quid istuc tam mirum est, si de te exemplum capit?
Mira vero militi quæ placeant. Ter. Eun. 2. 2. 57. Ubi Donatus, Mira pro mirum, & est ἀντίφρασις. Quid mirum est, inquit, facete loqui eum qui militi placeat?
Mirum quantum. Liv. lib. 1. 16. extr. Mirum quantum illi viro nuntianti hæc fides fuerit, quamque &c. Al. Fidei rectius. Pro Mirum est quantum.
Mirum in modum deludi. i. e. In majorem modum, quasi infra rationem. Plaut. Amph. arg. 1. v. 7. Plin. lib. 17. cap. 24. Tangi udore mirum in modum. conf. Mirandum, & Mirabilem in modum supra.
Miris modis. Plaut. Amphit. Suppos.
Totam miris modis nostram video turbatam familiam.
Miris modis visenda animalia. Virg 4. Georg. 309.
Nimium miris modis. V. nimis.
Compar. Mirior, mirius, Festus ex Titinnio, & Nonius 2. 515. ex Varrone attulerunt. V. seq. dict.
Mire, Adv. [θαυμαστῶς] pro Miro modo, sive Mirabiliter. Ter. Heaut. 5. 1. 65.
Sed ille tuus quoque Syrus idem mire finxit filium. Cic. 16. Att. 11. Puero municipia mire favent.

Mens mire mobilis. Lucret. lib. 4. 752.
Tenuis enim mens est, & mire mobilis ipsa.
Mirius pro Magis mirum apud antiquos. Varr. Quid hoc mirius? Nonius 2. 515. [Ubi tamen Adj. est.

MIRIFICUS, a, um. Adj. [θαυμάσιος] Quod est mirabile. Cic. de Senect. 9. Quum dio multumque vixeris, mirificos afferunt fructus. Idem 1. Fam. 9. Mirificum me tibi comitem præbuissem. Et 15. Fam. 10. Mirificus generis ac nominis vestri fuit erga me semper animus. Sic ad Brut. 3. Cæsaris vero pueri mirifica indoles virtutis.
Homo mirificus. Cic. 4. Att. 10. Nos hic voramus litteras cum homine mirifico Dionysio. hunc Dionysium lib. 7. epist. 7. vocat Virum optimum & doctissimum.
Structura carminis mirifica. Ovid. 4. de Pont. 13. 5.
Superl. Ter. Phorm. 5. 6. 31. Atqui mirificissimum. August. de Civ. Dei, 18. 42. Mirificentissimum dixit.

MIRIFICE, Adv. [θαυμασίως] pro Mirum in modum. Cic. 1. de Orat. 57. Ac jam tum erat adolescentulus his studiis mirifice deditus. Idem 1. Acad. 13. Quas mirifice Plato erat amplexatus. Ibid. 4. 5. Delectabatur autem mirifice lectione librorum.
Amare aliquem mirifice. V. AMO.
Conturbari mirifice. Cic. 6. Att. 3.
Loqui mirifice. Catul. 82. 3.

MIRIFICENTIA, æ. f. Chrysolog. Serm. 63. Mirabilium mirificentiam esse pervidemus.

MIRIFICO, [θαυμάζω] āre. Mirabilem facere. Plaut. Amphit. 2. 2. 46.
Quanquam adeo Thebani cives modo miro mirificant, probavi.
Sed MSS. exhibent Rumificant probam. V. Lambin. Nonius 2. 748. Rumiferant.

M I S

Mis, [μοῦ] Genitivus antiquus a pronomine Ego. Ennius apud Priscian. lib. 13.
Ingens cura mis est concordibus æquiparare. V. MI.

MISANTHRŌPOS, [μισάνθρωπος] Latine Osor hominum dicitur. Cic. 4. Tusc. 25. Ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone, qui μισάνθρωπος appellatur, ut inhospitalitas est.

MISARGYRĬDES, æ. m. [μισαργυρίδης] Argenti osor; ex μισέω odi, & ἄργυρος argentum. Plaut. Most. 3. 1. 41.

MISCELLUS, i. m. [μίσκελλος] Crotonis in Bruttiis conditor fuit, cui redditam ferunt sortem ex adytis: Conditurum eum civitatem ubi in serenitate ipsum excepisset pluvia. Id nunquam futurum conjectatum ab eo est, ob rei absurditatem. Quum tamen in Italiam appulisset, ac maxima eventus fluctuaret incertitudine, assedit illi pellex uberius flens, mæstaque. Quod conspicatus Miscellus, finem habere oraculum suspicatus, civitatem condere adortus est. Ex Cæl. lib. 12. cap. 4. V. SYRACUSÆ.

MISCEO, miscui, mistum, [μίγνυμι, κεράω, κυκάω, ἀναφύρω, σκαλεύω, κεράννυμι] ēre. Confundere diversa una, vel Sine ratione perturbateque facere. Plaut. Pseud. 1. 2. 72.
Lege, dulce amarumque una nunc miscens mihi.
Miscere vinum aqua, & Miscere aquam vino. Plin. lib. 7. cap. 56. Vinum aqua misceri Staphilus docuit. Columel. lib. 6. cap. 4. Multi largo sale miscent pabula. [Hæc exempla non utriusque loquendi modi sunt, nisi apud Plin. Aquæ miscere legas. Apud Col. 7. 5. extr. exstat, Nonnulli folia cupressi trita miscent aquæ.
Miscere ad. Columel. lib. 7. cap. 5. Facit autem commode primum ea compositio, quam paulo ante demonstravimus, si ad fæcem & amurcam, succumque decocti lupini misceas portione æqua detritum album helleborum.
Miscere in aciem. In ACIES.
Miscere, Poculum, Vinum &c. alicui, Dare bibere, Ministrare. Cic. 2. de Finib. 17. Dico ergo in eadem voluptate eum qui alteri misceat mulsum, ipse non sitiens, & eum qui illud sitiens bibat. Ovid. 10. Met. 160.
Arripit Iliadem, qui nunc quoque pocula miscet;
Invitaque Jovi nectar Junone ministrat.
Miscere sua. Ter. Heaut. 4. 5. 35.
Ita tu isthæc tua misceto, ne me admisceas.
Omnia miscere, Turbare. Cic. ad Octav.. Quibus ille septus omnia misceret, nulli parceret, sibi viveret. Idem pro Rosc. Amer. 91. Qui tanquam si offusa Reip. sempiterna nox esset, ita ruebant in tenebris, omniaque miscebant.
Miscere, absolute, pro Miscere omnia. Cic. 3. Q. frat. 9. Pompeius abest: Appius miscet.
Turbare & miscere. Cic. 3. de Legib. 19. Omnia infima summis paria fecit, turbavit, miscuit.
Cælum miscetur magno murmure. Virg. 4. Æn. 160. Virg. 1. Æn. 128.
Interea magno misceri murmure pontum. Conf. Domus, Mœnia, &c.
Certamina miscere. Liv. 2.
Comas canities miscuerat. Ovid. 4. Trist. 10. 94.
Consilia cum aliquo. Tacit. 15. Ann. 68. Sed conjurati consilia cum Vestino non miscuerant.
Corpus cum aliqua, Concumbere. Cic. 1. de Divin. 60. conf. Misceri, pro Coire infra.
Domus miscetur misero tumultu. Virg. 2. Æn. 486.
Falsa veris miscere. Senec. Herc. fur. 12.
Gentes diversas commercio miscere. Plin. in Paneg. cap. 29. pr.
Græca verbis Latinis. Hor. 1. Serm. 10. 20.
Incendia. Virg. 2. Æn. 329.
Malum miscere. Cic. 4. Tusc. 77.
Major mihi moles, majus miscendum est malum.
Mala miscere & concitare. Cic. 4. in Catil. 6. Ego magnum in Rep. furorem, & nova quædam misceri, & concitari mala jampridem videbam.
Manus utrinque Mavors dubias miscet. Propert. lib. 2. 28.
Maria omnia cælo miscuit. Virg. 5. Æn. 791. V. MARE.
Mœnia diverso miscentur luctu. Virg. 2. Æn. 298.
Osculis blandis verba. Ovid. 1. de Arte Am. 663.
Otia cum duris venatibus. Ovid. 4. Met. 307.
Pacem duello miscuit. Hor. 3. Carm. 5. 38.
Pectora miscentur vario motu. Virg. 12. Æn. 213.
Populi miscentur. Virg. 4. Æn. 112.
Prælia miscere. Virg. 2. Georg. 282.
Rempublicam iniquis imperiis miscere. Cic. 2. de Lege Agr. 90.
Sacra profanis. Hor. 1. Epist. 17. 54.
Sortes, Fortunæ monitu, manu pueri misceri atque duci. Cic. 2. de Divin. 86.
Stultitiam miscere consiliis brevem. Hor. 4. Carm. 12. 27.
Si terra mari miscebitur, & mare cælo. Lucret. lib. 3. 854. V. MARE.
Tristia miscentur lætis. Ovid. 6. Fast. 463.
Tumultum miscere in concione. Liv. 8. 32.
Vada miscentur æstu arenæ. Virg. 3. Æn. 557.
Vagor miscetur funere. Lucret. lib. 2. 576.
Utile dulci miscuit. Hor. de Arte Poet. 343.
Utilia honestis. Tacit. in Vit. Agric.
Misceri ex, V. MISTUS, Partic.
Misceri, pro Coire, inquit Cæl. lib. 4. cap. 7. Unde apud Virg. 7. Æn. 661. Mixta deo mulier.
Miscuerunt, trisyllabum apud Virg. 2. Georg. 129.
Miscueruntque herbas, & non innoxia verba. [Non tam trisyllabum est, quam systole usitata poetis, præcipueque Virgilio, syllabæ natura longæ. V. Pier. ad loc. & 2. Æn. 774. & 4. Eclog. 61. Donat. ad Prol. Eunuch. v. 20. Heins. ad Ovid Heroid. 2. 142.

MISCENS, entis. Partic. Phædr. 1. 29. 10.
Hosti dolorem damno miscens sanguinis.
Vis tellurem diluvio miscens. Virg. 12. Æn. 205.

MISCENDUS, a, um. aliud Partic. [μικτέος] Ovid. 4. Epist. 9.

MISTUS, vel ut aliis placet, MIXTUS, a, um. [μεμιγμένος] Partic. h. e. Temperatus. Liv. 3. 6. pr. Ea colluvio mistorum omnis generis animantium, &c.
Mistus pluribus. Plin. 7. Epist. 27.
Mistum ex. Cic. pro Lege Manil. 28. Quod denique genus belli esse potest, in quo illum non exercuerit fortuna Reipublicæ? Civile, Africanum, Transalpinum, Hispaniense, mistum ex civitatibus, atque ex bellicosissimis nationibus, servile, navale, &c. Idem 3. Off. 119. Nec vero finis bonorum & malorum, qui simplex esse debet, ex dissimillimis rebus misceri & temperari potest.
Amor voluptate & molestia mistus. Cic. de Univers. 18.
Gravitas modestiæ in oratione mista. Cic. 2. Off. 49.
Genus mistum. Virg. 6. Æn. 25.
Genus hominum varium, mistum, & turbulentum. Cic. 2. in Catil. 21.
Lacrymæ mistæ risu. Stat. 2. Silv. 1. 47.
Ploratus vagitibus. Lucret. lib. 2. 579.
Puellæ cursitant mistæ pueris. Hor. 4. Carm. 11. 2.
Rubor mistus candore. Cic. 1. de Nat. Deor. 75. Nec illic fusus & candore mistus rubor sanguis est, sed quædam sanguinis similitudo.
Tumultu misto exorta lætitia. Virg. 3. Æn. 99.
Ventus grandine. Ovid. 4. Fast. 626.
Verbera cum verbis. Ovid. 10. Epist. 38.
Superl. Paterc. 2. 98. extr. De L. Pisone hoc omnibus sentiendum ac prædicandum est, esse mores ejus vigore ac lenitate mistissimos: & vix quenquam reperiri posse, qui aut otium validius diligat, aut facilius sufficiat negotio.

MISTIM, MIXTIM, Adverb. Suet. Tiber. 33. Assidebat mistim. Et Lucret. 3. 567. — per venas & viscera mixtim.

MISTIO, & MIXTIO, ōnis. f. Vitruv. 1. 4. Aliam mixtionem habet. Et Pallad. 1. 34. Funes sparteos hoc genere mistionis inducere. V. Andr. Borrich. Vindic. p. 58.

MIXTUS, ûs. m. Columel. 6. 37. Avitus color primordii sanguinis mixtu redditur nepotibus.

MISTŪRA, & MIXTURA, æ. f. [κρᾶσις, μίξις] pro Moderatura, ut ait Nonius 2. 58. Varr. de Vit. Pop. Rom. lib. 1. Sed quod ea & propter talem misturam immoderatam ex aquis cunctis: quod temperatura moderatur in Romuli vita triplices civitates. Aliter legit Mercer. q. V. & Columel. lib. 7. cap. 5.
Generum. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Jocorum mistum. Martial. lib. 8. 1.
Incredibilis mistura. Plin. 37. 6.
Rerum mistura. Lucret. lib. 2. 977.

MISTĀRIUS, vel MIXTARIUS, i. m. Crater. Lucil. apud Non. 13. 30.
Urceus aut longa geminus mistarius ansa.

MIXTITIUS, a, um. Adj. Hieron. in Jerem. cap. 25.

MIXTIX, īcis. Sociabilis. Petron. fragm. Tragur. cap. 45. p. 17. Non est mixtix. V. ibi Reines. Burmannus Mixcix expressit p. 218. ubi not. V. [Si a Misceo, Miscax scribendum foret, ut a Dico Dicax; Emo, Emax; Teneo, Tenax; Capio, Capax &c. Non enim a Præteritis hæc nomina formantur. Nec minus apparet eos errare, qui Mittix legunt.

MISCELLUS, a, um. Adj. [μιγάς] Quod mistum est.
Genus columbarum miscellum, vocat Varr. 3. de R. R. 7. Quod nec agreste est, nec domesticum, sed ex utroque temperatum.
Ludos miscellos Lugduni edidisse Caligulam scribit Sueton. in Caligula cap. 20.
Vites miscellæ, Quæ omni agro conveniunt, quod ceteris ubique utiliter misceantur. Cato de R. R. cap. 6. Varr. 1. de R. R. cap. 54. Nam & præcoa, & miscella, quam vocant nigram, multo ante coquitur.
Uvas miscellas appellat Cato cap. 23. Quibus præliganeum vinum fit, quod operarii bibant.

MISCELLĀNEUS, a, um. Adj. [σύμμικτος] a mistura indiscreta rerum dici, significare videtur Gell. in Præf. qui aliis Epilogus, quum ait, Quia variam & miscellaneam, & quasi confusaneam doctrinam conquisiverunt, eo titulos quoque ad eam sententiam exquisitissimos indiderunt. Quidam legunt Miscellam. Apul. in Met. 3. pr. Nec mora, cum magna irruptione patefactis ædibus, magistratibus eorumque ministris, turbæ miscellaneæ cuncta completa. Hinc quidam opera sua Miscellanea inscripserunt, in quibus variis de rebus tractatur. Juven. 11. Sat. 20.
— sic veniunt ad miscellanea ludi. ubi Vetus scholiastes Miscellanea, inquit, Cibus, i. e. ultima cœna. Ideo Miscellanea, quia omnia, quæ apponuntur eis, miscent, sic manducant. Alii vero Ludi genus esse dicunt. Conf. Suet. Calig. cap. 20. & ibi Torrent. itemque Scalig. 5. de Emend. Temp. p. 449.

MISCEL-

Digitized by Google

Miscellio, ōnis. m. Festus, Miscelliones appellantur, qui non certæ sunt sententiæ, sed variorum mistorumque judiciorum.

Miscĕra, æ. f. [Μίσκερα] Oppidum Siciliæ apud Stephanum de Urb.

Misellus, V. MISER.

Misēnum, i. n. [Μισηνὸν] Promontorium est prope Cumas, nomen habens a Miseno tubicine Æneæ, auctore Festo. Meminit Hor. 2. Serm. 4. 33.

Ostrea Circeis, Miseno oriuntur echini.

Misenensis, e. Adj. ut, Villa Misenensis. Phædr. 2. Fab. 6. 8.

Misenātes, um. m. Incolæ. Veget. de Re Milit. 4. 31.

Misēnus, i. m. [Μισηνός] Æneæ fuit tubicen, qui dicitur filius fuisse Æoli, unde & Æolides dicitur, quia constat sonum omnem ex vento creari. Servius in illud Virg. 6. Æn. 164.

Misenum Æolidem, quo non præstantior alter
Ære ciere viros, Martemque accendere cantu.

Miser, ĕra, ĕrum. Adj. [ἄθλιος, σχέτλιος, δείλαιος, τάλας, ταλαός, ταλαίφρων, ταλαίπωρος] Calamitosus, ærumnosus, infelix. Ter. Eun. 3. 2. 64.

Apparet servum hunc esse domini pauperis,
Miserique. n. nam hercle nemo posset, sat scio,
Qui haberet qui pararet alium, hunc perpeti.　Cic. pro Planc 78.

Qua quidem etiam magis sum, non dicam miser (natura quidem abhorret a virtute verbum) sed certe exercitus.

Ærumnosus, infelix, miser. Cic. in Parad. 2.

Laboriosos, non miseros, qui magnos dolores perferunt, solemus dicere. Cic. 11. Philip. 8.

Animi miser. Plaut. Milit. 4. 2. 76.

Animo miser. Plaut. Truc. 2. 7. 36.

Ambitionis miseri. Plin. in Paneg. cap. 58.

Miser sui es animo. Plaut. Stich. 1. 1. 1.

Miser amplius æquo. Lucret. lib. 3. 965.

Miser, Ægrotus. Nam ægritudo, genus est infelicitatis. Plaut. Pœn. 5. 2. 43.

Quid ait? MI. miseram esse prædicat buccam sibi.
Fortasse medicos nos esse arbitrarier.

Miser, Fatigatus, lassus, ut interpretatur Donatus ad Ter. Eun. 5. 2. 4. Miserrimus fui fugiendo.

Miser, Innocens aliquando dicitur, teste Asconio in illud 3. Verr. 41. Ille miser quum esset, &c. Cic. pro Milon 63. Miseros interdum cives, optime de Rep. meritos! [Hic tamen Infelices intelligi puto. Sed 2. Catil. 14. Et erunt, qui illum, si hoc fecerit, non improbum, sed miserum; me, non diligentissimum consulem, sed crudelissimum tyrannum existimari velint. Indicavit h. l. Pedianus. conf. 3. Verr. 74. pro Sext. 50. Ter. Adel. 2. 1. 46.

Miser & Laborans. Cic. pro Planc. 84. Qui miseris & laborantibus nihil negare possumus.

Ferre opem miseris. Ovid. in Ibin 576.

Finxit Fortuna me miserum. Virg. 2. Æn. 80.

Fieri miserum. Lucret. lib. 3. 880.

Habere aliquem miserum, i. e. Affligere, molestiam exhibere alicui. Plaut. Cist. 2. 2. 1.

Anum sectatus sum clamore per vias;
Miserrimam habui.　conf. Cic. 14. Fam. 7.

Succurrere miseris. Virg. 1. Æn. 634.

Miseram me. Ter. Adelph. 3. 1. 4. Miseram me, neminem habeo. Ubi Donatus, Miseram me, proprium est mulierum quum loquuntur, aut aliis blandiuntur. Sunt enim interjectiones alias dolentis, alias exclamantis, aut indignantis.

Miser & Misera, similiter usurpantur. Ter. Hec. 1. 2. 58. Perii miser. Idem And 1. 5. 29. Misera timeo incertum hoc quorsum accidat. Sic idem sæpe alibi. In quibus locis Miser & Misera commode per adverbium Misere declarantur; quasi Misere perii. Nisi velis eadem forma dicta esse, ut Miserum, vel miseram me. [Sic malim equidem. Nam Misere est Valde, Vehementer. V. Infra. Sic & Infelix usurpant.

Ambitio misera. Hor. 1. Serm. 4. 26.

Anni. Propert. lib. 3. 7. 59.

Cædes miserrima oritur. Virg. 2. Æn 411. de Cæde mutua civium.

Carmen miserum stridenti stipula disperdere. Virg. 3 Ecl. 27. Ubi Servius, Miserum, triste, flebile, quale canunt stipulæ. [Ego malim Miserum, Agreste & indoctum, vel certe Tenue, intelligere.

Corpus. Ovid. 9. Met. 368. al. Versum.

Cupido. Hor. 1. Epist. 1. 33.

Divitiæ. Hor. 2. Serm. 8. 18.

Fames. Hor. 1. Carm. 21. 13.

Formido. Hor. 2. Serm. 7. 77.

Fortuna miserrima nostra est. Ovid. 3. Trist. 11. 71.

Fortunæ miseræ multumque jactatæ perfugium ac portum futurum hunc locum spero. Cic. pro Cluent. 7.

Fuga. Ovid. 2. de Arte Am. 72.

Furor. Ovid. 3. Met. 479.

Homines. Lucret. lib. 3. 51.

Lateris miseri dolor. Hor. 2. Serm. 3. 29.

Luxuria. Propert. lib. 1. 2. 32.

Mentes ô miseras hominum! Lucret. lib. 2. 14.

Miseria miserrima. Plaut. Amph. 2. 1. 41.

Modis miseris distractus. Lucret. lib. 3. 506.

Mors. Virg. 10. Æn. 829.

Mortales. Virg. 3. Georg. 66.

Opes. Ovid. 1. Amor. 10. 22.

Pax. Tacit. 3. Ann. 44.

Pectus. Ovid. 1. Trist. 4. 6.

Plebs. Hor. 1. Serm. 8. 10.

Ad preces miseras decurrere. Hor. 3. Carm. 29. 59.

Querelæ. Ovid. 2. Met. 342.

Res. Ovid. 5. Trist. 7. 27.

Res misera & calamitosa. Cic. pro Rosc. Amer. 77.

Spectaculum miserum atque acerbum. Cic. 7. Verr. 100. O spectaculum miserum atque acerbum, ludibrio esse urbis gloriam!

Vita. Ovid. 4. de Ponto, 15. 5.

In vita turpi & misera commorari. Cic. 1. Q. frat. 3.

Urbes. Hor. 4. Carm. 15. 20.

Maximum, & miserrimum miseriarum. Cic. 3. Att. 7. Quem quidem ego, (De fratre loquitur.) nec quomodo visurus, nec ubi dimissurus sim scio; id est maximum & miserrimum mearum omnium miseriarum.

Miseri ac Seri sæpe a librariis confunduntur. V. Nic. Heins. ad Valer. Flacc. 11. 234. Broekhus. ad Tibull. 1. 5. 47. & ad Propert. 1. 15. 21.

Miserum, Adv. Virg. 6. Æn. 21.

— tum pendere pœnas
Cecropidæ jussi (miserum!) septena quotannis
Corpora natorum.　Ubi Serv. Miserum, dolentis interjectio, ac si diceret Nefas. conf. MALUM, INFANDUM.

Misĕre, Adv. [ἀθλίως] Misero modo, Infeliciter. Cic. Neque commoveri ejus desiderio possum, qui tam misere periit. Idem 3 de Finib. 50. Quæ nihil valerent ad beate misereve vivendum. Idem 1. Q. frat. 3. Tua me invidia, ac non ego te misere perdidi.

Misere, Valde, nimis. Ter. Heaut. 1. 2. 16. Eam misere amat. Idem Eun. 1. 1. 23.

Hæc verba una, mehercle, falsa lacrymula,
Quam oculos terendo misere, vix vi expresserit,
Restinguet.

Discedere misere quærens, Ire modo ocyus. Hor. 1. Serm. 9. 8. Misere hic idem valet quod Vehementer, usque ad miseriam.

Invidere misere. Ter. Eun 3. 1. 22.

Compar. Senec. Controv. 5. 34. Nemo miserius servit.

Superl. Senec. Epist. 63. Miserrime lugent.

Miseriter, [ταλαιπώρως] pro Misere apud antiquos. Laberius, Mens incorrupta miseriter corrumpitur. Catull. 61. 49.

Ibi maria vasta visens lachrymantibus oculis,
Patriam allocuta est ita voce mæsta miseriter.

Misellus, a, um. Adj. dimin [illegible, ταλαίπωρος] Cic. 3. Att. 23. Meum Ciceronem, cui nihil misello relinquo, præter invidiam & ignominiam nominis mei, tuere quoad poteris. Idem 14 Fam. 4. Sed certe quoquomodo res se habebit, illius misellæ & matrimonio & famæ serviendum est.

Pallium misellum. Plaut. Rud. 2. 6. 66.

Spes misella. Lucret. lib. 4. 1090.

Miserŭlus, a, um. Adj. Catull. apud Non. 11. 63. Anima miserula.

Miseria, æ. f. [ἀθλιότης, ταλαιπωρία] Cic. 2. Tusc. 21.

Miserere, gentes nostras flebunt miserias.　Ex quodam poeta.

Miserrima miseria. In MISER.

Aberrare a miseria. In ABERRO.

Capere miseriam. In CAPIO.

Commonere miseriarum. In COMMONEO.

Coopertus miseriis. In COOPERIO.

Eripere a. Cic. 9. Fam. 13.

Ferre miserias & perferre. In PERFERO.

Ferre opem miseriis & calamitatibus alicujus. Cic. 2. de Divin.

Incidere in. Cic. 2. Philip. 24. Quorum si utrumvis persuasissem, In has miserias nunquam incidissemus.

Levare miseriis. Cic. 3. Fam. 8.

Nasci in sempiternam. In NASCOR.

Premunt ærumnæ & miseriæ aliquem. Cic. in Parad. 2.

Esse in miseriis. Cic. 3. de Fin. 48. Ita qui processit aliquantulum ad virtutis aditum, nihilo minus in miseria est, quam ille qui nihil processit.

Versari in. Cic. 7. Fam. 3.

Vindicare a. Cic. de Clar. Orat. 329.

Miseritūdo, ĭnis. f. [illegible] antiquum verbum. Attius, Qui infelix miseritudine facta est aliena. V. Nonium 2. 581.

Miserimonium, i. n. Laberius apud Nonium 3. 144. Tibi relictum est miserimonium.

Misĕreor, [ἐλεέω, ἐλεαίρω, οἰκτείρω, ταλανίζω, σπλαγχνίζομαι] ēri. deponens; & aliquando Misereo, ēre est Ob alicujus miseriam, Dolorem animo concipere. Et genitivo tantum jungitur, teste Serv. ad 1. Æn. 601. Virg. 2. Ecl. 7.

Nil nostri miserere.　Cic pro Corn. Balb. 64. Misereamini ejus, qui non de suo peccato, sed hujus summi & clarissimi viri facto; non de aliquo crimine, sed de periculo suo, de publico jure disceptat. Cic. ad Brut. 16. Ac vestri miserebor.

Miseretur, inquit Festus, is qui miserum sublevat. [Immo, Qui ejus vicem dolet.

Esuriei alicujus misereri. Cic. 8. Fam. 2.

Laborum. Virg. 2. Æn. 143.

Sociorum inopum miserere. Juven. 8. Sat. 89.

Supplicum. Cic. 1. de Invent. 48.

Misereo antiqui usurpabant pro Misereor. Ennius in Hecuba, Miserete manus, date ferrum, ut me anima privem. Nonius 17. 58. Idem testatus Priscianus lib. 8. extr. Lucret lib. 3. 894.

Ipse sui miseret; neque enim se vindicat hilum.　l. a. Miseretur.

Miseret, impers. passivum habet affectum; idem est enim Miseret me illius, & Misereor illius; quippe utrumque significat Ex illius me miseriis angorem suscipere. Ter. Eun. 4. 7. 30.

Miseret tui me, qui hunc, tantum hominem, facias inimicum tibi. Cic. pro Ligar. 14. Caveta fratrum, pro fratris salute obsecrantium, misereat. Al. Misereatur.

Miserebatque non pœnæ magis homines, quam sceleris, quo pœnam meriti essent. Liv. 2. 5.

Me miseret. Festus, Miseret me, eadem forma dicitur, qua Piget, Pœnitet, Tædet. Ter. Eun. 5. 4. 23.

Miseret me; itaque, ut ne viderem, misera huc effugi foras.

Me miseret vicem tuam. Ter. Heaut. 4. 5. 1.

Jam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi. Catull. ad Alphenum, 28. 2.

Misertum, vel Miseritum est. Plaut. Trin. 2. 4. 29.

Nam nunc eum vidi miserum, & me ejus misertum est.　Ter. Phorm. 3. 2. 16. Miseritum est.

Misĕresco, [ἐποικτείρω, κατοικτείρω] ĕre. Inchoativ. Moveri misericordia. Virg. 2. Æn. 145.

His lachrymis vitam damus, & miserescimus ultro.

Miseresco, cum genitivo. Virg. 8. Æn. 573.

— Arcadii quæso miserescite regis.

Miserescit, impers. [κατοικτείρεται] Ter. Heaut. 5. 4. 3.

Ejus ut memineris, atque inopis nunc te miserescat mei.

Misĕricors, cordis. Adj. [ἐλεήμων, εὔσπλαγχνος, οἰκτίρμων] Qui ex alicujus

alicujus miseria dolorem animo suscipit. Cic. 4. de Finib. 22. Nec misericordem judicem esse oportere?
Supplex, mansuetus, & misericors. Auctor ad Heren. lib. 2. 25.
Animus auditoris mitis & misericors. Cic. 1. de Invent. 106.
Mendacium honestum & misericors. Cic. pro Ligar. 16. Quod si probare Cæsari possemus in Africa Ligarium omnino non fuisse, si honesto & misericordi mendacio saluti civis calamitosi consultum esse vellemus, &c.
Se misericordem præbuit, & in testimonio religiosum testis. Cic. pro Cæcin. 26.
Compar. Plaut. Rudent. 1. 5. 23.
Misericordior nulla est me feminarum.
Superl. August. Confess. 1. 4. Misericordissime Deus.

MISERICORDIA, æ. f. [ἔλεος, ἐλεημοσύνη, φιλανθρωπία, οἶκτος] est Ægritudo ex miseria alterius injuria laborantis, inquit Cic. 4. Tusc. 18. Cic. pro Ligar. 16. Nulla de virtutibus tuis plurimis, nec gratior, nec admirabilior misericordia est. Idem 3. Tusc. 21. Si sapiens in ægritudinem incidere posset, posset etiam in misericordiam, posset in invidentiam.
Clementia & misericordia singulari vir. Cic. Post red. in Senat. 16.
Perfugium misericordiæ. Cic. pro Ligar. 28.
Adducere ad. V. ADDUCO.
Adhibere fortunis alicujus. Cic. pro Rabir. 5.
Adimere. In ADIMO.
Allicere ad. Cic. pro Lege Manil. 24.
Capere. In CAPIO.
Captare. Cic 2. Philip. 86.
Commendare judici. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Commovere. Cic. pro Dejot. 40.
Commoveri misericordia. V. COMMOVEO.
Concitare populi. Cic. 1. de Orat. 227.
Confugere in alicujus. V. CONFUGIO.
Ductus misericordia. Ulpian. in l. Si hominem. D. depositi.
Exercere. Ulpian. in l. Si hominem. D. depositi. Intempestive misericordiam exercuit.
Habere. Cic. pro Muren. 87.
Impartiri alicui. Cic. ad Brut. 12.
Implorare & exposcere alicujus. Cic. pro Milon. 93.
Inducere ad. V. INDUCO.
Movere. In MOVEO.
Motus misericordiæ. Ulpian. in l. At si quis. §. Sed interdum. D. de relig. & sump. fun. Potest tamen distingui & misericordiæ motus; ut si in hoc fuit misericors vel pius, qui funeravit, ut eum sepeliret, ne insepultus jaceret, &c.
Prætentanda est judicis. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Requirere & efflagitare aliquorum. Cic. pro Milon. 93.
Revocare mentes ad lenitatem misericordiamque. Cic. 2. de Orat. 53.
Tenet misericordia aliquem. Cic. pro Rabir.
Tribuere. Cic. pro Planc. 3.
Vivere aliena. Cic. pro Rosc. Amer. 145. Prædia mea tu possides; ego aliena misericordia vivo.
Vocare ad. Cic. Nunc, quum omnes me causæ ad misericordiam, atque ad humanitatem vocent, &c.
Misericordiam, pro Eleemosyna dixisse Christianos scriptores, observat Des. Heraldus Commentar. ad Tertull. Apol. cap. 42.
De Ara Misericordiæ dedicata Athenis, quæ in Proverbium abiit. V. Stat. 12. Theb. v. 481. & ibi Barth. Apul. 11. Met. p. 263. Cæl. Rhodig. Antiq. Lect. 6. 17. & Meurs. de Ceramico gem. cap. 14. Barl. ad Luciani Tim. p. 136.

MISERICORDITER, Adv. Lactant. 6. 18. Justus nunquam prætermittet, quo minus aliquid misericorditer faciat.
Deplorare misericorditer. Hieron. ad August. Epist. 89. 5.

MISEROR, [οἰκτείρω, ταλανίζω] āri. Verbis, aut lacrymis, aut alio modo dolorem, quem ex alicujus miseria, aut etiam ex nostra concepimus, ostendere, lamentari, & deflere. Festus. Miseratus is, qui conqueritur aliena incommoda. Servius ad 1. Æn. 601. Miseror, & Misereor unum significant, sed Miseror accusativum regit, Misereor genitivum. Hæc Serv. Fere tamen priori significatione ponitur. Cic. pro Muren. 55. Ut non queam satis, neque communem omnium nostrûm conditionem, neque hujus eventum fortunamque miserari.
Contusosque animos, & res miserabere fractas. Virg. 4. Georg. 240.
Periculum miserari. Cæs. 1. Bell. Gall. 39. Tribuni Cæsarem secuti magnum periculum miserabantur.
Sortem alicujus. Virg. 12. Æn. 243.
Misero, pro Miseror dicebant veteres; ut Accius in Athamante, apud Non. 7. 18. Atque ita de illis merui, ut jure hæc nunquam miserarent male.

MISERANS, antis. Partic. Virg. 5. Æn. 552.
— miserans attollit amicum. Et 2. Georg. 499.
Aut doluit miserans inopem.

MISERĀTUS, a, um. Partic. Virg. 10. Æn. 686.
— juvenemque animi miserata repressit. Alii legunt Animo.
Amorem miseratus reginæ. Idem 6. Æn. 28.
Dolorem miserata Juno. Idem 4. Æn. 694.

MISERANDUS, a, um. aliud Partic. [οἰκτρὸς] Idem quod Miserabilis. Cic. 2. Tusc. 21.
Accede accede, nate, assiste, miserandum aspice
Eviscaratum corpus lacerati patris. Ex Sophocle.
Miserandos & irridendos, contraria. Cic. 1. de Orat. 169. Hunc in minimis tenuissimisque rebus ita labi, ut aliis miserandus, aliis irridendus esse videatur?
Funus. Lucan. lib. 8. 104.
Lues. Virg. 3. Æn. 139.
In modum miserandum milites Pop. Rom. capti, necati, deserti, dissipati sunt. Cic. de Provinc. Consul. 5.
Oratio tua omnibus miseranda visa est. Cic. 2. de Orat. 278.
Sors. Ovid. 2. Amor. 7. 15.
Tempestas. Virg. 3. Georg. 478. Servius; Miseranda, Pessima, ferens rem dignam miseratione.

MISERANTER, Adv. [οἰκτρῶς] Gell. lib. 10. cap. 3. Ecquid est quod aut ampliter insigniterque, aut lacrymose atque miseranter, aut multa copiosaque invidia, gravique & penetrabili querimonia dixerit?

MISERĀTIO, ōnis. f. [οἰκτιρμὸς] Significatio misericordiæ, qua ex alicujus infelicitate movemur. Cic. in Orat. 131. Nec vero miseratione solum mens judicum permovenda est. Idem 5. Fam. 12. Quem enim nostrûm ille moriens apud Mantineam Epaminondas non cum quadam miseratione delectat?
Non sine lacrymis, non sine dolore miseratio. Cic. 2. de Orat. 196.
Commovere. Quintil. lib. 3. cap. 2.
Discutere. Quintil. lib. 3. cap. 1.
Eximere. Liv. 45.
Nasci miserationem & Odia incitari, contraria. Cic. in Partit. 56.
Occupari. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Venit miseratio aliquando ex eadem causa. Quintil. lib. 3. cap. 1.

MISERĀTOR, ōris. m. Qui opus aliquod misericordiæ exhibet in eum, cujus miseretur. Juvenc. 2. 294. Peccantum largus miserator Iesus. Adde Tertull. adv. Marc. 5. 11. & de Pudicit. cap. 2.

MISERATRIX, īcis. f. Prosper. Aquitan. de Ingratis, cap. 30.
Et tamen ex istis miseratrix gratia quosdam
Eligit.

MISERĀBILIS, e. Adj. [ἐλεεινὸς, φιλοικτιρμὸς] Miseratione dignus, per quem alii misericordia commoventur. Cic. 2. de Finib. 65. Qui nobis miserabilis videtur audientibus, illi perpetienti erat voluntarius. Al. Voluptarius.
Aspectus auctionis miserabilis. Cic. 2. Philip. 73.
Bellum miserabile. Ovid. 13. Epist. 58.
Carmen. Virg. 4. Georg. 514.
— ramoque sedens miserabile carmen Integrat.
Casus. Cic. 2. de Finib. 65.
Corpus. Virg. 5. Ecl. 21.
Dimicatio. Liv. 1. 23. pr. Eventus belli minus miserabilem dimicationem fecit, quod nec acie certatum est, &, tectis modo dirutis alterius urbis, duo populi in unum confusi sunt.
Elegi. Hor. 1. Carm. 33. 2.
Excidium. Stat. 6. Theb. 96.
Factum. Ovid. 9. Met. 394. al. Fatum.
Fatum. Ovid. 6. Met. 90.
Genus miserabile pœnæ. Ovid. 8. Met. 782.
Ignorantia. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Infans. Ovid. 7. Epist. 135.
Letum. Catull. ad Mallium, 66. 91.
Puer. Ovid. 3. Met. 495.
Respectus. Cic. 1. de Divin. 68. Fugientibus miserabilem respectum incendiorum fore.
Sonus. Cic. 2. de Orat. 197.
Supplicium. Stat. 1. Theb. 53.
Voces. Liv. 1. 29.
Vulgus. Virg. 2. Æn. 798.
Vulnus. Ovid. 5. Trist. 5. 15.
Miserabilis alteri. Ovid. in Ibin, 117.
Visu miserabile. Virg. 1. Æn. 115.
Miserabile, pro Miserabiliter, nomen pro Adverbio. Virg. 12. Æn. 338.
— miserabile cæsis
Hostibus insultans. Servius. [Interjectio est dolentis. V. MISERUM.

MISERĀBILITER, Adv. [ἐλεεινῶς] Cic. 1. Tusc. 96. Etsi enim flemus, quum legimus, tamen non miserabiliter vir clarus emoritur. Idem 10. Att. 10. Marci Cœlii quidem epistolam, scriptam miserabiliter, quum hoc idem obsecraret ut exspectarem, &c. Liv. 3. 52. Prosequuntur conjuges liberique, cuinam se relinquerent in ea urbe, in qua nec pudicitia, nec libertas sancta esset, miserabiliter rogitantes.
Laudari miserabiliter. Cic. 14. Att. 10. At ille etiam in foro combustus, laudatusque miserabiliter. De Caji Cæsaris funebri laudatione.
Compar. Senec. 4. Excerpt. Controv. præf. Tanto majore impetu dixit, tanto miserabilius.

MISSERIVION, i. n. Itali vocant herbam Proserpinacam. Apul. de Herb. cap. 18.

MISĒTUS, i. [Μισητὸς] Oppidum Macedoniæ apud Stephanum, cujus gentile est Misetius.

MISNA, Carthaginiensium navale dicitur, ut testis est Cœl. lib. 18. cap. 38.

MISPILA, [Μίσπιλα] Medorum oppidum, apud Xenoph. lib. 3. exped. Cyri minoris. Gentile est Mispilates.

MISSILA, MISSIO, MISSUS. In MITTO.

MISTYLLON, V. MYSTILLUS.

MISTURA, MISTUS. V. MISCEO.

MISŪMĔNOS, i. [Μισούμενος] Comœdia erat Menandri hoc nomine, Interpretaturque Invisus, & quem odere vulgo. Hac dictione usus est & Martialis in lemmate quod Pueri comœdi inscribitur, lib. 14. 214.
Non erit in turba quisquam μισούμενος ista. h. e. Tam formosi & amabiles sunt pueri isti comœdi, tamque vix ex animo eorum desiderium deponi potest, quod vehementer penitusque medullis inhæreat, ut si μισούμενος, id est persona ejus qui invisus sit, agenda sit, ut usuvenire solet in comœdiis, non sit in turba quisquam, qui eam agere possit. Hæc Turnebus, quæ ideo addenda censui, quia nec passim occurrunt, nec aliorum satisfacit interpretatio.

MISY, yos. n. [μίσυ] Plin. lib. 19. cap. 3. Simile est, inquit, & quod in Cyrenaica provincia vocant misy, præcipuum suavitate odoris ac saporis, sed carnosius. Athenæus autem Mison vocat, & odorem carnium habere, non tubere carnosius esse, sicut Plinius, scribit. Utra lectio melior sit, docti judicent.
Est item Misy, Corpus metallicum, quod in fodinis ærariis supra Chalcitim & Sory invenitur, colore subflavo in morem sulphuris ignem jam experti. Vulgus *Vitriolum* appellat.

M I T

MITELLA, In MITRA.

MITESCO, ĕre. In MITIS.

MITHRAS, æ. m. cum H [Μίθρας, Μίθρης] a Persis dicitur Sol. Strabo lib. 15. Persæ cælum Jovem putant: colunt Solem, quem Mithram vocant. Stat. 1. Theb. 720.
Indignata sequi torquentem cornua Mithram. Ubi Lutatius ait, Sol

Sol apud Adiamenios Titan, apud Assyrios Osiris, apud Persas ubi in antro colitur, Mithras vocatur. Ponitur aliquando pro Primario sacerdote. Apuleius libro ult. p. 267. Elmenh. Ipsumque Mithram illum suum sacerdotem præcipuum, divino quodam stellarum consortio, ut ajebat, mihi conjunctum, sacrorum ministrum decernit.

Mithras est etiam Funis nauticus, quo media navis vincitur. Isidor. 19.4. conf. Tertull. de Jona & Nineve v. 44. V. Rosin. Antiq. Rom. 10. 20. p. 988.

MITHRIĂCA, orum. n. pl. [μιθριακά] Sacra Solis, sive Osiridis sacrificia: de quibus Lampridius in Commodo cap. 9. extr. sic scribit, Sacra mithriaca homicidio vero polluit, quum illic aliquid ad speciem timoris vel dici, vel fingi soleat.

MITHRAX, ăcis. f. [μίθραξ] Gemma est, variis coloribus contra Solem refulgens, de qua Plin. lib. 37. cap. 10. Mithrax a Persis accepta est, & Rubri maris montibus, multicolor, contra Solem varie refulgens.

MITHRIDAX, ăcis. f. Eadem gemma. Solin. cap. 50. Mithridax sole percussa coloribus micat variis.

MITHRIDĀTES, is. m [Μιθριδάτης] Rex Ponti fuit, vi magna & animi & corporis, ut sejuges equos regeret, duarum & xx gentium ore loqueretur. Hic diffidentibus Romanis, sociali bello Nicomedem Bithynia, Ariobarzanem Cappadocia expulit, Græciam insulasque omnes, excepta Rhodo, occupavit: sed postea a Sulla apud Dardanum fusus, & a Pompeio victus, tandem, a Pharnaca filio in turre obsessus, venenum sumpsit. Quumque id tardius subiret (quia adversum venena multis antea medicaminibus corpus firmaverat) immissum percussorem Gallum Sitocum, auctoritate vultus territum, revocavit, & in cædem suam manum trepidantis adjuvit. Hæc fere ex auctore de Vir. Ill. cap. 76. Martial. lib. 5. 77.

Profecit poto Mithridates sæpe veneno,
Toxica ne possent sæva nocere sibi.

Alius etiam Mithridates, qui regi Mithridati Bruti epistolas collegit.

Mithridates Parthorum rex. Appian. Syriac. 83. In fine. μιθριδάτου μὲν ὁ Παρθυαίων βασιλεὺς, ἐξελαστέντος τῆς ἀρχῆς ὑπὸ Ἡρώδου [illegible]. Quamvis hoc mihi non proposuerim quicquam annotare de propriis nominibus, tamen & hoc παρέργως. H. St.

MITHRIDATICUS, a, um. [μιθριδατικός] Adj. ut, Bellum Mithridaticum. Plin. 2. 95.

MITHRIDATICUM, i. n. Antidotum. [μιθριδατικόν] Plin. lib. 25. cap. 2. Primo inventa genera antidoti, ex quibus unum etiam nomen ejus retinet. Illius inventum autumant, sanguinem anatum Ponticarum miscere antidotis: quoniam veneno viverent. De Mithridate.

MITHRIDATION, i. n. [μιθριδάτιον] Herba a Mithridate reperta. Plin lib. 25. 6. Adjective Gell. 17. 16. de compositione ejus, & Scribon. Larg. Compos. 194.

MITIGO, are. In MITIS.

MITIS, e. Adj. [ἤπιος, ἡμερος, εὐμενής, ἀγανόφρων] Lenis, clemens, mansuetus; cui Durus aut Acer opponitur. Ad orationem transtulit Cic. de Senect. 28. Facit persæpe ipsa sibi audientiam diserti senis compta & mitis oratio. Idem in Hortens. Quid Theopompo acrius, aut Theophrasto mitius inveniri potest? apud Non. 4. 293.

Mitis & mansuetus. Ferus & immanis, contraria. Cic. 2. de Invent. 2.

Precanti mitis. Stat. 1. Theb. 189.

Naturæ mitis & annis. Ovid. 14. Epist. 55.

Animum mitior. Hor. 3. Carm. 10. 18.

—nec rigida mollior æsculo,
Nec Mauris animum mitior anguibus. i.e. Animo mitiore, quam angues Mauritaniæ. Mitis animum, hellenismus est.

Vultu mitior. Stat. 6. Theb. 291.

Mitior in aliquem. contr. Asperior. Liv. 4. 2.

Alimenta. Ovid. 2. Met. 288.

Animus semper. Ovid. 3. de Pont. 2. 100.

Aura. Ovid. 2. Fast. 148. al. Mollis.

Caput. Ovid. 1. Amor. 4. 36.

Consilium. Ovid. 1. Trist. 4. 5.

Dii mites hostibus. Ovid. 2. de Pont. 1. 48.

Doctrina moderata & mitis; cui opponitur Aspera & Dura. Cic. pro Muren. 60.

Dolorem mitiorem facit patientia. Cic. 2. Tusc. 53.

Exsilium mitius, Tolerabilius. Ovid. 2. Trist. 185.

Homo mitissimus & lenissimus. Cic. 4. in Catil. 10.

Incendia. Ovid. 1. Fast. 411.

Ingenium. Ovid. 13. Met. 187.

Ira mitior jam, Mitigata. Ovid. 4. de Pont. 6. 20.

Lacrymæ. Ovid. 6. Met. 505.

Mores mitissimi, Tractabiles. Columel. lib. 6. cap. 29. Mores laudantur qui sunt ex placido & ex concitato mitissimi. De equo.

Obitus. Tacit 3. Ann. 19.

Oratio compta & mitis. Cic. de Senect. 28.

Partem in mitiorem interpretari. Cic. pro Muren. 64. Quod atrociter in Senatu dixisti, aut non dixisses, aut seposuisses, aut mitiorem in partem interpretarere.

Patrocinium. Ovid. 1. de Pont. 2. 70.

Pietas. Ovid. 3. Trist. 4. 14.

Pœna mitior. Quintil. lib. 6. cap. 4.

Solator. Stat. 5. Silv. 5. 40.

Solum mite, Cæli mitioris. Hor. 1. Carm. 18. 2.

Spes mitior. Tacit. 15. Ann. 64. Deinde oblata mitiore spe, &c.

Stagnum mite, Tranquillum. Virg. 8. Æn. 88.

Socci mites. Ovid. 14. Met. 690.

Temperies. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 260.

Ventus mitior Ovid. 13. Met. 440. al. Amicior.

Verba mitissima. Ovid. 2. Met. 816.

Mite & placatum. Cic. 5 Att. 1.

Nihil mitius, pro Lenissimo. Cic. 4. Acad. 11. Homo natura lenissimus (nihil enim poterat fieri illo mitius) stomachari tamen cœpit.

Tristia miscere mitibus Hor. 1. Carm. 16. 25.

Mitis, Maturus, Coctus. Virg. 1. Ecl. 81.

— sunt nobis mitia poma,
Castaneæ molles. Nonius 4. 291. & 306. [Nempe quia Cocta, maturaque, succi sunt mitioris.

Vindemia. Virg. 2. Georg. 522.

Uvæ. Virg. 1. Georg. 448.

MITE, ius, issime. Adv. [ἡπίως, ἠπιώτερον, ἠπιώτατα] Apul. 10. Met. p. 255. Elm. Mite connivere. [Videtur neutrum adverbialiter positum, ut Acre ibidem, pro Acriter. V. loc.

Ferre aliquid mitius. Ovid. 15. Met. 495.

Perire mitius. Ovid. 3. de Pont. 7. 27.

Superl. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 43. Quæ tametsi Cæsar intelligebat, tamen quam mitissime potest, legatos appellat.

MITIUSCULUS, a, um. Adj. dimin. Cæl. Aurel. Acut. præf. Febres parvæ & mitiusculæ.

MITESCO, [πεπαίνομαι, πραΰνομαι] ĕre. Mansuescere. Plin lib. 22. cap. 25. Genua quoque degravat: sed madefactum pluribus diebus mitescit. De equo. Liv. 38. 17. Nulius existimare beluas tantum recens captas feritatem illam silvestrem primo servare, deinde quum diu manibus humanis alantur, mitescere: in hominum feritate mulcenda non eandem naturam esse. Hor. 1. Epist. 1. 39.

Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit,
Si modo culturæ patientem commodet aurem.

Mitescere, Tranquillari, Inquit Perottus, seu mavis Tranquillum fieri. Apuleius, Consuescunt fluctus, mare mitescit.

Flecti & mitescere. Ovid. 14. Met. 697.

Discordiæ mitescunt. Liv. 5.

Freta mitescunt. Ovid. 7. Epist. 179.

Ira mitescit. Ovid. 2. de Pont. 7. 79.

Sæcula mitescunt positis bellis. Virg. 1. Æn. 295.

MITESCENS, entis. Partic. Liv. 23. 19. Mitescente jam hieme.

Mitescens, Maturescens. Plin. 15. 13. Prunorum velocitas cito mitescentium.

MITĬGO, [ἡμερόω, πραΰνω, μειλίσσομαι] āre. Placare, quasi mitem facere. Cic. 7. Verr. 138. Neque in parentum luctu atque lacrymis, te mei nominis commemoratio mitigavit.

Insci & Mitigari, contraria. Cic. in Orat. 144.

Ex agresti vita exculti ad humanitatem & mitigati sumus. Cic. 2. de Legib. 36.

Reconciliare & mitigare sibi aliquem. Cic. 2. Fam. 9.

Ætas mitigabit, usus flectet, dies leniet. Cic. pro Muren. 65.

Longinquitas temporis mitigat. Cic. 6. Fam. 4.

Animum mitigare. Cic. pro Font. 18.

Dolorem. Cic 2. de Finib. 95.

Dolores vetustate mitigantur. Cic. 3. Att. 5.

Febrem quiete & abstinentia mitigavit. Quintil. lib. 2. cap. 17.

Iras. Ovid. 4. Trist. 6. 15.

Labores magna compensari gloria mitigantur. Cic 2. de Orat. 24.

Populum excitatum in bonus mitigare. Cic. 1. de Orat. 202.

Severitatem acerbam multis condimentis humanitatis mitigare. Cic. 1. Q. frat. 1.

Tristitiam mitigat & relaxat risus. Cic. 2. de Orat. 236.

Agrum silvestrem mitigare flammis & ferro. Hor. 2. Epist. 2. 186.

Cibum mitigare; i. e. Coquere. Cic. 2. de Nat. Deor. 151. Arborum autem confectione, omnique materia & culta & silvestri, partim ad calfaciendum corpus igni adhibito, & ad mitigandum cibum utimur, &c. I. e. Coquendum.

Mitigare, Maturare. Cic. lib. 4. de Repub. Quumque Autumno terras ad concipiendas fruges patefecerit, hieme ad concipiendas relaxarit, æstiva maturitate alia mitigaverit, alia torruerit. Nonius 4. 293.

MITIGĀTUS, a, um. Partic. ut, Animus mitigatus. Cic. 6. Fam. 1.

Feritas mitigata. Plin. 16. 10.

Hiems mitigata. Curt. 9. 10. 4.

MITIGANTER. Adv. Cæl. Aurel. Tard. 5. 1. Partes mitiganter emollire.

MITIGĀTIO, ōnis. f. [πραΰνσις] Cic. 3. de Orat. 130. Omnisque ad omnem animi motum & impulsio, &, si ita res feret, mitigatio.

MITIGĀBĬLIS, e. Adj. unde

MITIGĀBĬLĬTER, Adv. Cæl. Aurel. Acut. 34. Partes mitigabiliter relaxandæ.

MITIGĀTŌRIUS, a, um. Adj. [πραϋντικός] Quod habet vim mitigandi. Plin. lib. 28 cap. 6. Contra renum & lumborum vesicæque cruciatus in balnearum soliis pronos urinam reddere, mitigatorium habetur.

MITIGĀTĪVUS, a, um. Adj. Idem. Cæl. Aurel. Tard. 1. 4. Mitigativa adhibere.

Curatio mitigativa. Idem Acut. 2. 5.

MITĬFĬCO, [ἡμερόω] āre. Mitem facere. Plin. lib. 8. cap. 7. Capti celerrime mitificantur hordei succo. De elephantis.

MITIFICĀTUS, a, um. Partic. Cic. 2. de Divin. 57. Depulso enim de pectore, & in omne corpus diviso & mitificato cibo, cantus edere quiete satiatos. De gallis.

MITIFICUS, a, um. Adj. Quod facit, vel quod fit mite. Apul. lib. de Mundo extr. Mitificum aliquem facere. Adde Prudent. Hamartig. v. 963.

MITIO hinc putatur factum apud Terentium, quod nihil eo fingi possit mitius, ut contra nihil Demea immitius. Sed tamen est pro Μικίων, a μικρός. H. St.

MITĬLO, āre. Lusciniam canendo imitari. Auct. Philomel. v. 16.

Matutinali tempore tunc mitilans.

MITRA, æ. f. [μίτρα] dictio barbara, qua significatur quoddam capitis ornamenti genus, quo primum Mæonii, deinde vero Ægyptii, Syri, Phrygii, & Lydii usi sunt, erat enim Pileus incurvus; quamvis & pro muliebri Corona ad ornatum capitis adolescentularum accipiatur, ex qua pendebant fasciolæ, quæ phylla dicebantur; quoniam foliorum instar penderent. Virg. 9. Æn. 616.

Et tunicæ manicas, & habent redimicula mitræ. Ab Italis in Trojanos dictum, per metaphoram. Plin. lib. 35. cap. 9. Capita mulierum mitris versicoloribus operuit. Catull. Argon. 62. 63.

Non flavo retinens subolem vertice mitram.

Mitram autem gestasse viris turpe & molle censebatur. Lucian. [illegible] [illegible] μίτρᾳ [illegible]. Et Juno Jovi Bacchi mollitiem objiciens apud eundem ait, μίτρᾳ ἀναδεδεμένος τὴν κόμην. Quin & θηλυμίτρης per probrum illic vocatur. Ex Turneb. Advers. 4. 14.

Anademata mitræ Lucret. lib. 4. 1123.

Mæonia mitra. Virg. 4. Æn. 216.

Picta. Juven. 3. Sat. 66.

Teres. Claud. 1. In Eutrop. 185.

A mitra, a crocota, a muliebribus soleis, purpureisque fasciolis, a strophio, a psal-

Digitized by Google

a psaltrio, a flagitio, a stupro, est factus repente popularis P. Clodius. Cic. de Arusp. Resp. 44.

MITRĀTUS, a, um. Adj. ut, Capita mitrata. Solin. cap. 33. Arabes mitrati Plin. 6. 28.

MITRŬLA, æ. f. dimin. Solinus cap. 40. Serpens est pæne ad semipedem longitudinis, alba quasi mitrola lineatus caput. De basilisco.

MITELLA, æ. f. Aliud dimin. [μιτράριον] Virg. in Copa,

Copa Syrisca, caput Graia redimita mitella. Cic pro Rabir. Post. 26. Delitiarum causa & voluptatis, non modo cives Romanos, sed & nobiles adolescentes, & quosdam etiam Senatores summo loco natos, non in hortis & suburbanis suis, sed Neapoli, in celeberrimo oppido, cum mitella sæpe videmus. Alia exemplaria habent Mitrella.

Mitella, *une escharpe*. Celsus lib 8. cap. 10. De brachii fracti curatione. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maxime brachii naturalis habitus sit; idque involutum mitella commodissime excipitur, quæ latitudine ipsi brachio, perangustis capitibus collo injicitur, atque ita commode brachium ex cervice suspensum est.

MITELLITUS, a, um. Adj Ornatus mitellis sive coronia sericis: ut Cœna mitellita. Suet Neron. cap. 27. i e. In qua præbebantur convivis mitellæ. Alii legunt Mellita. Lectio admodum dubia est. V. in MEL.

MITTO, misi, missum, [πέμπω, ἀποστέλλω, ἐπιστέλλω, ἱημι, ἰάλλω, πεμπάζω, βάλλω] ĕre. notæ significationis. Ter. Eun. 3. 3. 22.

Misit porro orare, ut venirem, serio.

Mitto tibi. Cic. 1. Att. 13. Ego tibi aliquid de meis scriptis mittam.

Mitto ad te. Cic. de Senect. 3. Hunc vero librum de senectute ad te misimus.

Mittere foras ad cœnam filium. Cic. 3. Verr. 94. Ut etiam filium suum, lectissimum adolescentem, foras ad propinquum suum quendam mitteret ad cœnam.

Mittere aliquem de. Cic. 8. Att. 1. Ei statim rescripsi, hominemque certum misi de comitibus meis.

Mittere e via, vel ex itinere. Cic. 9. Att. 15. Quæ descripta attulit, illa e via misi ad te. Idem 5. Verr. 48. Missa est (ut ipsa significat) ex itinere, quum Verres jam de provincia decessisset. de Epistola.

Mature mittere. In MATURUS.

Paucis diebus mittere. In PAUCOS.

Mittere. pro Scribere. Cic. 16. Fam 9. Corio misi, ut medico honos haberetur; & tibi daret quod opus esset; me cui jussisset curaturum. [ἐπιστέλλω. H. St.

Mittere, cum priore supino. Ter. And. 3. 2. 34.

—missa est ancilla illico
Obstetricem arcessitum ad eam, & puerum ut adferret simul.

Misi, qui pro vectura solveret. Cic. 1. Att. 1.

Ad fortunam mitti. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 31.

Ad mortem. Cic. 1. Tusc. 97. Magna me (inquit) spes tenet, Judices, bene mihi evenire quod mittar ad mortem.

Ad nomen. Quintil in Milite Mariano, seu Decl. 3. §. 5. pr. Et mehercule festinarunt parentes ad nomen liberos mittere, quamvis asperrimo bello, velut occasionem complexi, ut sub te ponere rudimenta militiæ contingeret. [Subaudi Militiæ dandum.

Auxilium mittere. Ovid. 11. Met. 387.

Carpentum mittere supra aliquem. Varr. de L. L. lib 4. 32. extr.

Corpus mittere sepulchro. Stat. 6. Theb. 818.

Hastam misit in ora. Ovid. 12. Met. 8.

In acta mittere, pro Redigere. Senec de Benefic. 2.

In consilium mittere; est Dimittere judices ad sententiam dicendam ubi orator dixerit, DIXI, auctore Asconio in 2. Verr. extr. Cic. pro Cluent. 83. Cur eum, quum in consilium iretur, Cluentius & Cannutius abesse patiebantur? & quum in consilium mittebant, Stalenum judicem, cui pecuniam dederant, non requirebant? Oppianicus quærebat? Hactenus Cicero. Si hoc est (inquit) verum quod Cluentius & Cannutius judicium corruperint, quomodo id explicari potest, quod quum judices ipsi in consilium mitterent, id est quum judicium jam exspectare se dicerent, dicendi finem facientes, non requirebant Stalenum unum judicum, quem constat redemptorem totius corruptionis fuisse; sed facile patiebantur illum abesse, non autem Oppianicus qui erat Cluentii adversarius? Plin. in Paneg. ad Trajanum cap 67. Alii se superstites Reip. optabant, faciebantque; tibi salus tua invisa est, si non sit cum Reip. salute conjuncta. Nihil pro re pateris optari, nisi expedit optantibus; omnibusque annis de te in consilium deos mittis, exigisque ut sententiam suam mutent, si talis esse desieris, qualis electus es. Sed ingenti conscientia, Cæsar, pacisceris cum diis, ut te, si mereberis, servent, quum scias mereari sne neminem magis quam deos scire. Quo in loco præpostere legitur, Ne merearis. Est autem hæc Plinii sententia, Nuncupationem votorum, quæ quotannis pro salute & incolumitate principis fieri solet, tu his verbis, Cæsar, concipi jubes. Si bene Remp. exque omnium utilitate rexeris, Digna (inquit) vota, quæ semper suscipiantur, semperque solvantur. Quotannis diis ipsis, inquit, tanquam judicibus, calculum de te permittis, an dignus sis incolumitate. Budæus. Conf. Ire in consilium in 20.

In expeditionem milites. Cæs. 5. Bell. Gall cap. 10. Postridie ejus diei mane tripartito milites equitesque in expeditionem misit, ut eos qui fugerant, persequerentur.

In fabulas & sermones aliquem. Quintil. Decl. 15.

In fœdera se. Virg 12. Æn. 191.

In locum alterius aliquem mittere. Liv. 25. 40.

In negotium. Cic. pro Rabir. Post. 4. Nec interea locupletare amicos unquam suos destitit. mittere in negotium, dare partes, augere, fide sustentare.

In ora populi. Quintil. Declamat. 18.

In possessionem. Cic pro Quint. 83. Atque hæc perinde loquor, quasi ipso illo tempore, quum te Prætor jussisset ex edicto possidere, si in possessionem misisses, debueris, aut potueris P. Quintium de possessione deturbare. [Lego Isses, pro Misisses. Nam Mittere in possessionem Prætor dicebatur, Ire actor a Prætore jussus.

In sermones aliquem. V. paulo ante. In fabulas.

In servitutem regiam colonias. Liv 34 58. extr.

In suffragium Centurias, Decernendum proponere, & suffragia de aliqua re inire. Liv. 31. 7. pr.

In suspiciones plures. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Legatos ad Senatum. Cic. 1. de Divin. 19.

Mittere legatos circa reges. Liv. 35. 12. Legatos censuit circa reges mittendos, qui non solum tentarent animos eorum, &c. [Sic 37 10. pr. Pum tamen Circum, pro Circa legendum; unde & verbum Circummitto factum est.

Legatos cum auctoritate. Cic. 1. Att. 16. Legati cum auctoritate mitterentur, qui adirent Galliæ civitates, &c.

Legatos misit, se venturum. Cic. 15 Fam 4. Tum præsenti magnitudine & animi & consilii, legatos ad me misit, se cum omnibus suis copiis in mea castra esse venturum.

Litteras. Sallust. in Jugurtha cap. 25. Litteras ad Jugurtham mittunt, quam ocissime ad provinciam accedat.

Litteras crebro alicui. Cic. 6. Att. 5.

Lucem quam a sole accipit, mittit in terras luna. Cic. 2. de Nat. Deor. 103.

Mandata alicui. Propert. lib. 4. 3. 1.

Manus mittere ad res legatas a testatore. V. MANUS.

Nuntios ad regem. Cæsar 4. Bell. Gall. cap. 16.

Obsides. Cæsar 4. Bell. Gall. cap. 36.

Obviam. ut. Cic. 3. Att. 7. Itaque obviam illi misimus Athenas, ut inde Thessalonicam veniret.

Obviam litteras, nunquid. Cic. 6. Att. 5. Tu tamen mitte mihi quæso obviam litteras, nunquid putes Reip. nomine tardandum esse nobis.

Oratores petitum pacem. Liv. 2. 15.

Oratorem ad aliquem de re aliqua. Cic. de Clar. Orat. 55.

Præcipitem de muro. Hirt. Bell. Hispan cap 15.

Præcipitem se mittere ex alto. Ulpian. in l. Cum autem. §. Capitalem, D. de Ædil. edict.

Ridiculum jacere & mittere. Cic. in Orat. 87. Utetur utroque, sed altero in narrando aliquid venuste, altero in jaciendo mittendoque ridiculo.

Salutem alicui. Ovid. 5. Trist. 13. 1.

Sanguinem mittere, id est quod vulgo dicitur *Extrahere sanguinem*, vel Græco vocabulo φλεβοτομεῖν. Corn. Celsus lib. 2. cap. 10. Sanguinem incisa vena mitti novum non est; sed nullum morbum esse in quo non mittatur, novum est. Item mitti junioribus & feminis uterum non gerentibus, vetus est. Ibid. Sed ut aliquando primo die sanguinem mittere necesse est, &c. Translate Cic. 6. Att. 1. Sic Appius, quum ἐξ ἀφαιρέσεως provinciam curarit, sanguinem miserit, quicquid potuit detraxerit.

Sanguinem mittere, per translationem aliter. Cic. 1. Att 16. Nam & illud nobis non obest, videri nostrum testimonium non valuisse. Missus est sanguis invidiæ sine dolore. Hoc est, profuit nobis ad exstinguendam invidiam, videri nostrum testimonium non valuisse. Supra enim dixerat, Apud bonos iidem sumus, quos reliquisti. i. e. Antea nos regnare dictitabamur in judiciis Quod autem in judicio Clodiano Ciceronis testimonium a majori judicum parte creditum non erat; ideo dicit invidiam ejus potentiæ esse imminutam sine famæ dispendio; quia notum erat, corruptum illud fuisse judicium, & nummarios judices Clodium absolvisse. Budæus. V. INVIDIA.

A saxo mittere se. Ovid 11. Met. 340. i. e. Præcipitare.

Signum mittere timoris sui, pro Dare. Cæs. 1 Bell. Civil. 71.

Signum sanguinis mittere, pro Emittere sanguinem, prodigii loco. Lucret lib. 1. 881.

Subsidium & subsidio. Cæs 2. Bell. Gall. cap 6.

Sub jugum alicujus exercitum. Cæs. 1. Bell. Gall cap. 12. Hic pagus unus, quum domo exisset, patrum nostrorum memoria, L. Cassium Consulem interfecerat, & ejus exercitum sub jugum miserat. V. JUGUM.

Orbem totum sub leges. Virg 4. Æn. 231.

Talos mittere, pro Jacere, sive jactare. Propert lib. 2. 33. 26.

At nondum est talos mittere lassa manus. Hor. 2. Serm. 7. 17.

—postquam illi justa chiragra
Contudit articulos, qui pro se tolleret, atque
Mitteret in pyrgum talos, mercede diurna
Conductum pavit.

Tempestatem. Plaut. Rud 1. 1. 2.

Pro dii immortales! tempestatem cujusmodi
Neptunus nobis nocte hac misit proxima!

Vocem mittere, pro Edere vocem, Loqui. Lucret. lib. 3. 944.

Denique si vocem rerum natura repente Mittat, &c.

Vocem liberam mittere adversus aliquem. Liv. 35. 32. Qui vocem liberam mittere adversus regis legatum auderent.

Vocem mittere contra aliquem. Cic pro Cluent 88. Hodierno die primum veritas vocem contra invidiam, his judicibus freta, miserit.

Vocem pro Republica Cic. pro Sext. 4.

Vocem mittere de. Cic. pro Flacc 6. Vox de quæstura nulla missa est.

Voces furiales. Cic. de Arusp. Resp. 39. Tum quum furiales in concionibus voces mittis, quum domos civium evertis, &c.

Mittere, pro Emittere, vel producere. Plin. lib. 17. cap. 24. Et censura, & tilia, & vitis corticem mittunt, sed non vitalem.

Mittere pro Emittere ex poeticæ libertatis imitatione, vulgo multi ita utuntur. Pontanus in Charonte dialogo 201. Flos ille lacrymulas mane mittit. H. St.

Folia mittere. Plin. lib. 12. cap. 13.

Fructum mittere. Plin. lib. 12. cap. 6. Fructum e cortice mittit, admirabilem succi dulcedine. Alii legunt Fructum cortice emittit.

Radicem mittere. Columel. lib. 5. cap. 10. Omnis autem unam radicem mittit, & simplici stilo prorepit. Idem lib. 3. cap. 18. Et radices e capite, qua recisum est, æque mittit.

Mittere, Donare. Virg 9. Ecl. 6.

Hos illi, quod nec bene vertat, mittimus hœdos.

Mittere, pro Transmittere. Cicero in Libello joculari, ut Quintilianus vocat libro 8. cap 6. extr.

Fundum Varro vocat, quem possim mittere funda.

Mittere, Desinere, & finire. Sæpius in Imperat. ut, Mitte lacrymas, Ne fleveris amplius. Ter. Adelph. 3. 2. 37. Hera lacrymas mitte.

Ambages mitte. Plaut. Cistel. 4. 2. 81. Liv. 34. 58. Quin mittimus ambages, inquit P. Sulpicius, &c.

Certamen. Virg. 5. Æn. 286.

Curam de pectore. Virg. 6. Æn. 85.

Maledicta. Ter. Adelph. 5. 3. 9.
  Repressi, sedi, mitto maledicta omnia.
Odium mittere & finire. Liv 40. 46. extr. Omnibus instantibus qui aderant, dextras, fidemque dedere, mittere vere, ac finire odium.
Spes leves mitte, & certamina divitiarum. Hor. 1. Epist. 5. 8.
Mittere cum Inf. ut Mittere male loqui. Ter. Andr. 3. 3. 2.
  Rem potius ipsam dic; ac mitte male loqui.
Loqui cetera mitte. Hor. Epod. 13. 10.
Precari pro nobis mitte, i. e. Noli precari pro nobis. Ovid. 3. Met. 614.
Jam scrutari mitto; h. e. Desino. Plaut. Aulul. 4. 4. 24.
Mitto vitam duram, i. e. Taceo. Ter. Adelph. 5. 4. 6.
  — nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc,
  Prope jam excurso spatio, mitto. [Potest tamen accipi pro Dimitto, mutato consilio. Idque rectius videtur.] Idem Heaut. 5. 1. 27. Mitto jam osculari atque amplexari, id nihil puto. Et Andr. 4. 5. 25. Mitte id quod scio; dic quod rogo. Item Phorm. 2. 1. 2. Cic. 5. Verr. 59. Mitto vincula, mitto carcerem, mitto verbera.
Mitto de. Cic. 4. Verr. 183. Non, inquam, jam quæro unde hæc habueris, sed quo tibi tantum opus fuerit, id quæro: mitto de melle.
Mitto, quod invidiam, quod pericula, quod omnes meas tempestates subieris, &c. Cic. 15. Fam. 4.
Mitte hunc ire. Plaut. Milit. 5. 20. Ter. Adelph. 5. 2. 3. Quid agis? quo abis? D. mitte me.
Mitte hanc noxiam, Remitte, condona. Ter. Eun. 5. 2. 14.
Mitti in caput, pro Demitti. Seneca Nat. Quæst. lib. 4.

Missus, a, um. Partic. [illegible] ut, Missus ad Mithridaticum bellum. Cic. 4. Acad. 1.
Subsidio. Stat. 3. Theb. 10.
Sub magna pericula. Virg. 9. Æn. 483.
Clamor ad sidera. Stat. 12. Theb. 521.
Corpora neci. Ovid. 7. Met. 606.
Dux in bellum. Hor. de Arte Poet. 315.
Legati de magnis rebus. Hor. 1. Serm. 5. 28.
Leo e cavea. Auct. ad Herenn. lib. 4. 51.
Sagitta missa, Emissa. Ovid. 8. Met. 695.
Sanguis a corpore. Lucret. lib. 2. 194.
Vox nescit missa reverti. Hor. de Arte Poet. 390.
Voces velut oraculo missæ. Liv. 34. 50. pr.
Missum facere, pro Emittere. Varro de R. R. lib. 3. cap. 7. Columbas redire solere ad locum licet animadvertere, quod multi in Theatro e sinu missas faciunt.
Missum facere captivum, Dimittere. Cæsar apud Cic. 9. Att. 8. Cn. Magium Pompeii præfectum deprehendi scilicet, & meo instituto usus sum, & eum statim missum feci. Jam duo præfecti fabrum Pompeii in meam potestatem venerunt, & a me missi sunt.
Missum facere, A nostro consortio, familiaritate, potestate, arbitrio dimittere. Cic. 4. Verr. 28. Deinde si in hominibus eligendis nos spes amicitiæ fefellerit, ut vindicemus, missos faciamus, &c. ubi Ascon. V.
Missum facere, Dare missionem. Cic. 7. Verr. 61. Deinde alii quæstus instituuntur; ex uno genere navali videte quam multi; accipere a civitatibus pecunias, ne nautas darent: pretio certo missos facere nautas; missorum omne stipendium lucrari. Et 1. Off. 37. Marci quidem Catonis senis est epistola ad M. filium, in qua scripsit se audisse eum missum factum esse a consule, quum in Macedonia Persico bello miles esset.
Face me missum, Noli uti opera mea, inquit Donatus. Ter. And. 3. 1. 14.
  Illam hinc civem esse aiunt; puer est natus; nos missos face.
Missa facio, Non recuso. Ter. Adelph. 5. 9. 54.
  Missa facio, effundite, emite, facite quod vobis lubet. i. e. Sino quod lubet agere.
Missum facio, Taceo. Cic. 7. Verr. Ut illud missum faciam. Idem pro Rosc. Amer. 132. Verum ut hæc missa faciam quæ jam facta sunt, ex iis, quæ nunc maxime fiunt, nonne quivis potest intelligere, omnium architectum, & machinatorem unum esse Chrysogonum?
Hæc missa facio: illud quæro, is homo, &c. Cic. pro Rosc. Amer. 132.
Amorem facere missum. Plaut. Merc. prol. 82.
  Dico esse iturum me mercatum, si velit;
  Amorem missum facere me, dum illi obsequar.
Iram. Ter. Hec. 5. 2. 14.
  Nam si compererit crimina tua se falso uxor credidisse,
  Missam iram faciet.
Honores missos facere, nec Rempub. attingere. Cic. pro Sext. 138. Missos faciant honores, nec Rempub. attingant.
Vadimonium missum facere. Cic. pro Quint. 46. Qui postea quoque vadimonium missum fecerit, hunc per insidias vi de agro communi dejecerit. V. VADIMONIUM.
Uxorem missam facere. i. e. Repudiare. Suet. in Calig. cap. 25. Sublatam ex provincia evocavit, ac perductam a marito conjunxit sibi, brevique missam fecit.
Convivio misso. Liv. 26. 14. Inde misso convivio, dextris inter se datis, ultimoque complexu, collacrymantes suum patriæque casum, &c.
Officio misso, Seposito. Cic. 10. Att. Quod si jam, misso officio, periculi ratio habenda est, ab illis est periculum, si peccaro.

Missio, ōnis. f. [illegible] Cic. 1. Att 4. De litterarum missione sine causa abs te accusor.
Legatorum missio. Cic. 7. Philip. 1. Non sine causa legatorum istam missionem semper timui, nunquam probavi: quorum reditus quid sit allaturus, ignoro.
Missio teli, Jactus. Vitruv. 2. 9. Cæsar jussit eos extra telorum missionem circumvallari.
Rejicere hostes telorum missionibus. Idem, 1. 3.
Missio, pro Dimissione. Suet. in Cæs. cap. 7. Missionem continuo efflagitavit. Hujusmodi missionum in re militari multa sunt genera. Est enim honesta, quæ emeritis stipendiis ab imperatore indulgetur. Est causaria, quæ propter valetudinem a laboribus militiæ solvit, unde Causarii milites dicuntur a Livio. Est ignominiosa, quum quis propter delictum sacramento solvitur: est & præter has gratiosa missio, quæ per ambitionem & gratiam nimirum impetrabatur. De hac Suet. d. l. & Livius 43. 16. extr. Et quorum ante emerita stipendia gratiosa missio sibi visa esset, eos milites fieri jussuros. Cic. 7. Verr. 101. Illos respondere, & docere unumquemque, missione remigum, fame reliquorum, Cleomenis timore & fuga. Ibidem, At ab omnibus tu mercedem missionis acceperas. Liv. 26. 1. Quibus Senatus missionem, reditumque in patriam negasset ante belli finem.
Causaria missio. V. Causarius in CAUSA.
Inter Missionem dare, & Exauctorare. Missio nimirum iis datur, qui penitus dimittuntur. Exauctorantur, qui solvuntur stipendio, nec tamen dimittuntur: sed habentur sub vexillo, non sub aquila, aut signis legionis; neque jam legionarii sunt, retinentur tamen, donec emerita solvantur, aut agri assignentur. Tacit. 1. Ann. 36. extr. Missionem dari vicena stipendia meritis, exauctorari qui sena dena fecissent, ac retineri sub vexillo, &c. Hæc Turnebus 3. 3. [Sed hoc peculiare genus exauctorandi fuit. V. in EXAUCTORO.
Pugnare sine missione Gladiatores proprie dicuntur. i. e. Usque ad necem. Flor. 3. 20. 14. V. ibi Freinsh.
Missio, (de Venatione amphitheatrali.) Jul. Capitol. in Antonino Pio. Etiam centum leones una missione edidit. H. St. Verba hæc sunt cap. 17. extr. vitæ M. Anton. Philos. In munere autem publico tam magnanimus fuit, ut centum leones una missione simul exhiberet, sagittis interfectos.

Missus, ûs. m. [illegible] pro Missione. Liv. 9. 19. Et pilum haud paulo quam hasta vehementius ictu missuque telum. Cæs. 2. Bell. Civil. 22. Hunc conspicatæ naves, quæ missu Bruti ad portum excubabant.
Bis mille missus sagittæ. Lucret. lib. 4. 410.
  Vix absunt nobis missus bis mille sagittæ.
Missus, Immissionem ferarum, equorum, sive ludorum, aut gladiatorum in arenam aliquando significat. Budæus. Suet. in Domit. Cæs. cap. 4. In his Circensium die, quo facilius centum missus peragerentur, singulos a septenis spatiis ad quina corripuit. Idem in Claud. Cæs. cap. 21. Circenses frequenter etiam in Vaticano commisit, nonnunquam interjecta per quinos missus venatione. [Sed hic tantum de Aurigarum missibus agitur.
Missus, pro Immissione ferculorum. Lamprid. in Heliogab. cap. 30. Celebravit item tale convivium, ut apud amicos singulos singuli missus appararentur, &c. Et cap. 32. Omnesque missus sola phasianorum carne strueret. Budæus. conf. cap. 27.

Missilis, e. Adj. [illegible] Quod facile mittitur.
Telum mihi uni missile, Quod a me solo mitti potest. Stat. 8. Theb. 325.
  — & librans uni sibi missile telum
  Direxit jactus, &c.
Aculei missiles sunt histrici. Plin. lib. 8. cap. 33.
Lapides missiles. Liv. 1. 43.
Pondus missile disci. Propert. lib. 3. 14. 10.
Res missiles, Quæ sparguntur. Dicuntur & substantive Missilia, ut paulo post. Suet. in August. cap. 98. Iisdem etiam epulum in conspectu suo præbuit, permissa, immo exacta jocandi licentia, diripiendique pomorum & obsoniorum, rerumque missilium. De ephebis loquitur.
Saxa missilia, & Tela Missilia. Liv. 2. 65. Item 38. 19. extr.
Tormenta Missilia, Quibus aliquid mittitur. Plin. lib. 8. cap. 23.
Missile, n. subst. Telum omne, quod manu in longum mittitur. Virg. 9. Æn. 520.
  — sed pellere vallo
  Missilibus certant.
Pugnabant missilibus Lacedæmonii. Liv. 34. 39. & 38. 20. pr.
Crinitum missile multa flamma. Stat. 5. Theb. 587.
Missilia, pl. dicebantur Munera quæ a principibus populo spargebantur, ut puta bellaria, lines, odores, unguenta: quod quum aliis temporibus, tum maxime Saturnalibus in theatro fieri solebat. Suet. in Calig. cap. 18. Sparsit & missilia variarum rerum, & panaria cum obsonio viritim divisit. Missilia variarum rerum dixit, pro Varias res missiles. Idem in Neron. cap. 11.
Missilia jactare in vulgus. Caius in l. Qua ratione, sub finem. D. de acquir. rer. domin.

Mittendarius, i. m. Miles palatinus qui sæpius in provinciam mittebatur. Item Exactor tributorum. Theod. Cod. 6. 30. Mittendarii, palatini officii. Conf. l. 5. l. 7. l. 8. C. de palat. sacr. largit.
Missor, ōris. m. Sagittarius. Cic. Arat. v. 84.
  Hinc missore vacans telum.
Mittix, V. Mixtix in MISCEO.
Missicius, vel Missitius, i. m. Veteranus, militia dimissus. Suet. Neron. cap. 48. Agnitus a quodam missicio prætoriano. Et Vet. Inscript. Grut. p. 1109. n. 5. TRIB. LEG. XI AVG. ET MISSICIVS LEG. VI AVG. Et Spon. Misc. p. 239. MILES MISSICIVS.
Missito, [illegible] āre. frequent. Liv. 9 45. Ad Æquos inde veteres hostes, ceterum permultos annos sub specie infidæ pacis quietos, versa arma Romana, quod incolumi Hernico nomine missitaverant simul cum iis Samniti auxilia.
Missitātus, a, um, Partic. Plin. lib. 33. cap. 1. Quum & codicillos missitatos epistolarum gratia indicet.
Missĭcŭlo. āre. pro Missitare; ut Pensiculo, pro Pensito. Plaut. Epid. 1. 2. 29. Empta est ancilla, quod tute ad me litteras missiculabas.
Mitŭlus, i. m. [illegible] Piscis, ostreacei generis. De quo V. Plin. 32. 9. & 9. 51. Sic enim Hard. ex MSS. expressit, quum alii Mytilus scribant. Apud Athenæum quoque, (i. mox cit.) [illegible] nisi error est. Hor. 2. Serm. 4. 28.
  — si dura morabitur alvus,
  Mitulus & viles pellent obstantia conchæ. Martial. lib. 3. 60
  Sumitur inciso mitulus ore mihi. Al. Sugitur. Quidam Mitulos arbitrantur eosdem esse, atque Musculos; quos Græci [illegible] appellant, quos videtur satis refellere Athenæus lib. 3. his verbis, Mitulorum teneriores sunt quidem regii, & alvum movent, & leves sunt, tum præterea valde alunt; fluviales autem sunt dulciores; at musculi mediocriter alunt, mediocriterque alvum & urinam movent. Sic enim vertit Lambinus, apud quem de mitulis vide plura.
Mitylene, V. MYTILENE.
Mixobarbari, orum. m. [illegible] dicebantur Qui ex altero parente Græco, altero barbaro prognati erant; quo nomine dicti fuerunt Medeæ liberi, quos Ægeo peperit.
Mixtus, Mixtarius, &c. V. Mistus, in MISCEO.

M N

MNT. Moneta.

Mna, æ. f. [μνᾶ] Idem ac Mina. *Plaut. Rud. 5. 2. 27.* Præterea centum mnæ Philippicæ. *al.* Denaria. *Plin. lib. 21. cap. 34.* Mna quam nostri minam vocant, pendet drachmas Atticas centum. V. MINA.

Mnason, onis. m. [Μνάσων] Elatensium tyrannus fuit, qui pro duodecim diis dedit Asclepiodoro pictori in singulos mnas trecenas; idemque Theomnesto, in singulos heroas mnas centenas. Auctor *Plin. lib. 35. cap. 16.*

M N E

Mnemonica, orum. n. [μνημονικά] Præcepta de memoria. *Auctor ad Herenn. lib. 3. 30.* Quemadmodum igitur qui litteras sciunt possunt id quod dictatum est scribere, & recitare quod scripserunt; ita qui mnemonica didicerunt, possunt quæ audierunt in locis collocare, & ex his memoriter pronuntiare. *conf. 40.*

Mnemonides, um. [Μνημονίδες] Musæ. *Ovid. 5. Met. 268.* V. ibi Heins. Alii legunt Mæonides.

Mnemosyne, es f. [Μνημοσύνη] Mater novem Musarum, & interpretatur Memoria. Hujus meminit *Cic. 3. de Nat. Deor. 54.* Jam Musæ primæ quatuor, natæ Jove altero, Thelxiope, Aœde, Arche, Melete. Secundæ, Jove tertio & Mnemosyne procreatæ, novem. &c.

Mnemosynon, i. n. [μνημόσυνον] Monumentum sive pignus, quod amico in memoriam alicujus rei relinquitur. *Catull. epigr. 12. 13.*

Quod me non movet æstimatione,
Verum est μνημόσυνον mei sodalis. *Remembrance, Souvenir.*

Mnesarchus, i. m. [Μνήσαρχος] Inter principes philosophorum Ciceroni numeratur *4. Acad. 69.*

Mnesimachus, [Μνησίμαχος] Poeta comicus; cujus fabulæ tres enumerantur a Suida.

Mnesitheus, i. m. [Μνησίθεος] Medicus Atheniensis, cujus meminit Galenus de Arte curativa ad Glauconem.

Mnesitheus Pictor fuit non ignobilis patria Sicyonius, cujus meminit *Plin. lib. 35. cap. 11.*

Mnesitheos [μνησίθεος] quoque a quibusdam vocatur herba, quæ notiore nomine Buphthalmus appellatur. V. *Dioscorid. Append. lib. 3.*

Mnester, eris. m. [Μνήστηρ] Agrippinæ, quæ Neronis jussu interfecta est, libertus. Is Agrippina a satellitibus interempta, ferro se transfixit, incertum caritate in patronam, aut metu exitii. Auctor *Tacit. 9. Ann. 14.*

Mnestheus, ei. m. dissyll. [Μνησθεύς] Nomen fuit proprium viri Trojani. De quo *Virg. 4. Æn. 288.*

Mnesthea, Sergestumque vocat, &c. Is ab Assaraco rege originem traxit, ut idem *Virg.* auctor est *12. Æn. 127.*

Et genus Assaraci Mnestheus. Nonnunquam vero causa metri additur e post *n* Menestheus. *Virg. 10. Æn. 129.*

Nec Clytio genitore minor, nec fratre Menestheo. Nec aliter potest stare versus, ut annotavit Servius.

Mnevis, [Μνεῦις dissyll. Suidæ,] Bos Soli sacer, quem Heliopolitæ pro deo colebant, in septo eum nutrientes. Auctor *Strab. lib. 17.*

M O A

Moab. [Μωάβ] Arabiæ civitas, quæ & Areopolis nominatur. Quo etiam nomine vocatus est filius Lot, e quo Moabitæ.

M O B

Mobilis, Mobilitas, Mobiliter. In MOVEO.

M O C

Mocosus, a, um. Adj. [μωκώδης] a μῶκος, Sanna, vox Græca cum terminatione Latina. tribuit Salmas. ad Gallien. *Treb. Poll. cap. 8.* Ciceroni *Epist. ad Att. 1. 13.* Cavillator, genere illo mocoso. Vulgo legitur Moruio. conf. ad *Quintil. 11. 3. extr.* Colomes. not.

M O D

Moderata, Moderatio, Moderator, Moderatrix, Moderatus, Modero, Modeste, Modestia, Modestus. In MODUS.

Modernus, vide post MODO. H. St.

Modialis, In MODIUS.

Modice, Modicum, Modificor, Modiperator, V. MODUS.

Modius, i. m. [μόδιος] Mensuræ genus. *Columel. lib. 7. cap. 3.* de bubus aratoriis loquens, Bubus pro temporibus anni pabula dispensantur, Januario mense singulis fresi & aqua macerati ervi quaternos sextarios mistos paleis dare convenit; vel lupini macerati modios, vel cicerculæ maceratæ semodios, &c. potest etiam, si proventus utilitatem facit, semodius fabæ fresæ præberi. Hinc conjicere possumus, modium Romanum non disparem fuisse ei mensuræ quam *Boisseau* nostrates vocant, quum sit diurnus cibus bovis aratoris modius aut semodius, pro varietate pabuli. Budæus. *Cic. de Amicit. 69.* Verumque illud est quod dicitur, Multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiæ munus expletum sit. V. Erasmi Chiliad. *Cic. 2. Off. 58.* Ne M. quidem Seio vitio datum est, quod in caritate asse modium populo dedit. *Cæs. 2. Bell. Civil. 18.* Tritici modios CXX millia polliceri cogit.

Mille modii fabæ *Hor. 1. Epist. 16. 55.*

Modius agri, Actus quadratus qui latus est pedes centum, & longus totidem; Acnua etiam Latine dicitur, teste *Varr. 1. de R. R. cap. 10.* V. Scriptt. Rei agr. Goes. p. 264. *Pallad. Maj. 4. Jun. 2.*

Modius est Locus in navi, cui malus insistit. *Isidor. 19. 2.* Modius est, quo arbor insistit. V. Scheff. de Milit. nav. 11. 5.

Modius, qui Græce [illegible], inscribebatur quædam Varronis satura, in qua disputabat de modico victu cultuque, & parsimonia, & hominum tanquam demenso. Turnebus.

Modium, i. n. *Plin. lib. 18. cap. 16.* Id præstant in jugera modia vicena. [An Modium? ut sæpe Cic.

Modiatio, onis. f. pro eodem. in l. Quum non frumentum. C. De usuris, Quum non frumentum, sed pecuniam fœnori te accepisse alleges, ut certa modiatio tritici præstaretur; ac nisi is modius sua die fuisset oblatus, mensurarum, &c. [Immo, pro Certo modiorum numero. Videtur autem Is modus legendum. V. MODUS.

Modiolus, i. m. [ψωμίδιον] dimin.

Modiolus, Parvum vas quadratum ad hauriendam ex puteo, aut lacu aut flumine, aquam. *Vitruv. lib. 10. cap. 9.* Ita quum rota a calcantibus versabitur, modioli pleni ad summum elati, & rursus ad imum revertentes, infundent in castellum ipsi per se, quod extulerunt. Ex ære

Modiolus etiam, vas est mensarium potui paratum, ut Phiala, ut trulla. *Scævola in l. Seiæ. D. De auro & arg. leg.* Seiæ dulcissimæ poculum aureum, quod elegerit, fidei heredum committo ut dent. Quæro quum in hæreditate non sint nisi trullæ, scyphi, modioli, phialæ, an Seia de his speciebus eligere possit? Respondi, quum omnis potui parata pocula dicantur, posse eam ex his eligere. Hæc Budæus. *Plaut. Cist. 2. 1. 6.*

In quæstione vix exsculpsi ut diceret:
Quia ei promisi modiolum vini dare. Emendati libri habent Dolium.

Modiolus in ballista. Vitruvius in fabrica ejusdem, Constituantur (inquit) modioli foraminum ii. Ad quem locum sic Turnebus, Modioli sunt, qui a Græcis appellantur [illegible], suntque formæ rotundæ & turbinatæ, induntorque foramini; idque perspici potest ex sequenti Vitruvii capite, in quo ita scribitur, Tum vero modioli ærei in ea capitula includuntur, & in eos cuneoli ferrei, quos [illegible] Græci vocant, collocantur. Quo tamen loco [illegible] legendum putat idem Turnebus.

Modiolus in rota, [πλήμνη, χοινικὶς, χνόη] Cui affixi sunt radii. *Plin. lib. 9. cap. 4.*

Modiolus, Ima pars Abaptisti, quod instrumentum chirurgicum est apud *Cels. lib. 8. cap. 3.* Dicitur & Serra teres. Modiolus, inquit Celsus, ferramentum concavum teres est, imis oris serratum, per quod medius clavus, ipse quoque interiori orbe cinctus, demittitur. V. cætera, & s. l. ABAPTISTON.

Modialis, e. Adj. [μοδιαῖος] Quod modium continet. *Plaut. Capt. 4. 4. 8.*

Aulas, calicesque omnes confregit, nisi quæ modiales erant.

Modo, [νῦν] Adv. o finali brevi, Tempus significat præsens, ut & ... præteritum, vel nondum præteritum, vel statim futurum: ut, Modo id ago, Modo veni, Modo id dicebam, Modo faciam. De præsenti sequuntur exempla. *Ter. Adelph. 3. 1. 2.* Modo dolores, mea tu, occipiunt primulum. Ubi Donat. Evidenter hic Modo temporis præsentis adverbium est. Idem *Hec. 3. 5. 8.* Advenis modo? PAM. admodum. Ubi Donat. Difficile invenitur præsentis temporis Modo. Atque ut ostendat esse momentum etiam præsentis temporis, dixit Admodum, quod est minus. [Non est temporis Præsentis, sed paulo ante præteriti. Florent modo nata. *Hor. de Arte Poet. 62.*

Modo, pro Nunc. *Quintil. in procem. lib. 1.* Nunc autem quæ velut propria philosophiæ asseruntur, passim tractamus omnes. Quæ enim modo de justo, æquo, ac bono, non & vir pessimus loquitur? Hic apertissime Fabius Nunc & Modo pro eodem usurpavit.

Modo, de Tempore præterito. *Ter. Eun. 4. 4. 30.*

— venit Chærea. PH.
Fraterne? DO. ita. PH. quando. DO. hodie. PH. quam dudum?
DO. modo.

Donat. Nota Modo aperte pro præterito tempore dictum esse, id est jamdudum; nam qui vitiaverit virginem non modo, sed longe ante vestem mutavit cum eunucho Phædriæ. *Cic. de Finib. 4.* Modo enim fuit Carneades. i. e. Nuper, inquit Budæus. Modo uno tempore tot viri clarissimi interierunt. *Cic. 4. Fam. 5.*

Modo, minus significat quam Nuper. *Cic. 6. Verr. 6.* Quid dico nuper? immo vero, modo, ac plane paulo ante, vidimus. Budæus.

Modo ait, modo negat. *Ter. Eun. 4. 4. 47.* *Cic. 2. de Divin. 62.* Quid si eorum vi cælum modo hoc modo, modo illo modo temperatur. Modo ab nostris Imperatoribus subacti, modo bello domiti, modo triumphis ac monimentis notati, modo ab Senatu agris urbibusque mulctati sunt. *Cic. pro Font. 2.*

Modo egens, repente dives. *Cic. 2. Philip. 65.*

Modo unum, tum autem plures dicere. *Cic. 1. de Nat. Deor. 31.* Facit in iis, quæ a Socrate dicta retulit, Socratem disputantem, formam dei quæri non oportere, eundemque & solem & animum deum dicere, & modo unum, tum autem plures deos.

Modo, pro Interdum. *Hor. 1. Serm. 7. 9.*

— sæpe notatus
Cum tribus annellis, modo læva Priscus inani,
Vixit inæqualis.

Modo ut, vel Si modo, aut Modo videam, pro Dummodo. *Ter. Phorm. 2. 2. 9.* Quid istuc est? G. scies: Modo ut tacere possis. *Cic. 1. de Finib. 29.* Probabo, inquit, modo ista sis æquitate qua ostendis.

Modo ut, pro Dummodo. *Cic. 16. Fam. 12.* Magna auxilia Afranio & Petreio ducibus habet a tergo; videtur, si insaniet, posse opprimi, modo ut urbe salva. Et *6. Ver. 10.* Concede ut impune emerit, modo ut bona ratione emerit.

Modo, pro Saltem. *Ter. Adelph. 3. 4. 63.* Utinam hoc sit modo defunctum.

Modo, pro Tantummodo, ut ait Donatus; sive Solum, & duntaxat. *Ter. Eun. 2. 3. 27.*

— Chærea, aliquid inveni modo,
Quod ames, in ea re utilitatem ego faciam ut cognoscas meam.

Cic. 2. de Orat. 146. Quæ quidem omnibus, qui ea mediocriter modo consideraring, studio adhibito & usu pertractata esse possunt.

Modo, pro Quidem, vel tamen. *Quintil. lib. 6. cap. 1.* Si mihi tradita sequi præcepta sufficeret, satisfeceram huic parti, nihil eorum, quæ legi vel didici, quod modo probabile fuit, omittendo. *Cic. 1. de Divin. 86.* Nemo aliter philosophus sensit, in quo modo esset auctoritas.

Paulum modo ostendere. *Cic. 1. Fam. 5.* Si Pompeius paulum modo ostenderit sibi placere.

Modo ne. *Cic. de Amicit. 61.* Ut etiam, si qua &c. in quibus eorum aut caput agatur aut fama, declinandum sit de via; modo ne summa turpitudo sequatur. i. e. Dummodo non sequatur summa rei turpitudo.

Modone; interrogativum, quemadmodum Nonne, & Nunquid. *Ter. And. 5. 3. 11.*

Me miserum. S. modone id demum sensisti, Pamphile? [i. e. Nunc ne.

Modo non, Rei non plane peractæ adverbium. i. e. Tantum non. Perinde valet quasi dicas Propemodum, fere, ferme, pæne. *Ter. Phorm. 1. 2. 18.*

Pellexit, modo non montes auri pollicens. Donatus. V. Tantum non, in TANTUM.

Non modo, sed etiam. Cic. 6. Fam. 13. Deinde, quod ea de Repub. semper voluisti atque sensisti, ut non modo cum secunda sperare debeas, sed etiam si omnia adversa essent, &c.

Ex Modo, quod de Tempore dicitur, fit A modo, quod vide in A. H. St.

MODERNUS, a, um. Adj. Puto & Modernus hinc dici, quod legitur apud Cassiodorum in præfatione in suam Orthographiam p 9. C pro Q: Veteres Qom, moderni Cum rectius æstimarunt. Et eadem pag. Modernæ consuetudini. H. St. V. Voss. de Vit. Serm. 1. 18 extr. & 3. 27. pr. Cellar Cur. post p 312. Videntur ad exemplum τῶν Hodiernos, Hesternus. &c. finxisse juniores τὸ Modernus, & pro Recenti usurpasse.

MODULATE, MODULATIO, MODULATOR, MODULATUS, MODULOR, V. Modulus, in MODUS.

MODUS, i. m. [μέτρον, τρόπος, χρῆμα, μετρίως] proprie Rationem significat; id est mensuram, sive formam. Ratio vero jubet ne quid nimie, sed omnia cum moderamine fiant. Plaut. Poen. 1. 2. 29. Columel. lib. 2. 19. pr. Est autem modus in siccando, (fœno) ut neque peraridum, neque rursus viride colligatur.

Modus est suus cuique. Cic. in Orat. 73. In omnibus rebus videndum est quatenus; etsi enim suus cuique modus est, tamen magis offendit nimium, quam parum.

Ratio & modus. Cic. 1. Off. 135. Ut incipiendi ratio fuerit, ita sit desinendi modus.

Ratio & modus, Aliter. Cic. 2. de Orat. 58. Pictoris cujusdam summi, ratione & modo formarum varietate locos distinguentis.

Benignitatis modus. Ter. And. 5. 1. 7.

Vide quam iniquus sis præ studio. dum efficias id quod cupis;
Neque modum benignitatis, neque quid me ores cogitas.

Bellandi modus. Sil. lib. 16. 91.

Modus vivendi. Cic. de Senect. 86. Nam habet natura, sicut aliarum omnium rerum, sic vivendi modum. Ter. And. 1. 1. 68.

Scias posse habere jam ipsum suæ vitæ modum. i. e. Moderationem & regimen, inquit Donatus.

Asper, & mrus. Quintil. lib. 4. cap. 1.

Blandi. Ovid. 1. Epist. Sabin. 36.

Frequens, & favorabilis. Quintil. lib. 4. cap. 4.

Miris modis visenda animalia. Virg. 4. Georg. 309.

Morigeri. Lucret. lib 4. 1276.

Nam facit ipsa suis interdum femina factis,
Morigerisque modis, & mundo corpore culta,
Ut facile insuescat secum vir degere vitam.

Omni modo differre. Plin. lib. 16. cap. 14.

Omni modo laborare. Plin. lib. 16. cap. 32. Omni modo laboravit Mithridates res, & ceteri incolæ, sacrorum certe causa, laurum, myrtumque habere, & non contigit.

Abnu modus. In ABSO.

Adhibere alicui rei. Cic. 1. Off. 14. His rebus, quæ tractantur in vita, modum quendam adhibentes & ordinem, honestatem & decus conservabimus.

Adjicere. In ADJICIO.

Æstimare aliquid simili ratione modoque. Hor. 2. Epist. 1. 20.

Capere modum. In CAPIO.

Carere fine modoque. Lucret. lib. 1. 963.

Constituere rebus infinitis. Cic. 1. de Finib. 2.

Custodire modum. In CUSTODIO.

Definire alicui rei. Cic pro Marcell. 26.

Dicere & facere aliquid modo & ordine. Cic. 1. Off. 15.

Dare modum professioni. Quintil lib. 2. cap. 1.

Ediscere numerosque modosque vitæ. Hor. 2. Epist. 2. 114.

Exigere tempus modumque secum. Virg. 4. Æn. 475.

Exsequi stationis modum. Cic. 5. Verr. 146.

Facere modum, Finem. Cic. 4. Verr. 118. Nos modum aliquem & finem orationi nostræ criminibusque faciamus. Idem 5. Fam. 16. Nulla fuit unquam liberis amissis tam imbecillo mulier animo, quæ non aliquando lugendi modum fecerit. Et 2. de Legib. 53. Ipsisque auctorem fuisse, ut aliquando controversiarum aliquem facerent modum.

Facere more & modo aliquid Cic. pro. Muren. 70.

Facere more modoque. Hor. 4 Carm. 2. 28.

Facere modo & ratione omnia. Cic. pro Quint. 28.

Figere modum nequitiæ. Hor 3. Carm. 15. 2.

Finivit modum novis sepulchris. Cic. 2. de Legib. 66.

Habere modum. Cic. 2. de Finib. 27. Ergo & avarus erit, sed finite: & adulter, verum habebis modum; & luxuriosus, eodem modo. Et 4. Verr. 144. Quid vero, modum statuarum haberi nullum placet? atqui habeatur necesse est.

Modum res non habet. Hor. 2. Serm. 3. 266.

— ô here, quæ res
Nec modum habet, neque consilium, ratione, modoque
Tractari non vult.

Habet ratio modum. Cic. 4. Fam. 7. Sed habet ista ratio, ut mihi quidem videtur, quendam modum.

Imponere modum dolori, pugnæ, tempori. V. IMPONO.

Labens mille modis.

Laborant miseris modis distracta. Lucret. lib. 3. 506.

Metiri modum. Cic. in Parad 6.

Misceri multis modis. Lucret. lib. 2. 115.

Parare. Cic. 3. de Nat. Deor. 90. Quinam Tantalidarum internecioni modus paretur?

Patitur secundis in rebus modum. i. e. Modestiam servat. Senec. Thyest. 3. 5.

Ponere modum exitiis. Virg 7. Æn. 129. [Exsiliis malim.

Præscribere. Quintil. lib. 4 cap. 1.

Quærere. Cic. pro Lege Manil. 3. Itaque non mihi tam copia quam modus in dicendo quærendus est.

Servare modum, finemque tenere. Lucan. lib. 2. 381.

Servant non arma modum Senec. Herc. furen. 6.

Sistere. Ovid. 15. Met. 493.

Statuere. Hor. 1. Serm. 2 111.

Statuere inimicitiarum. Cic. pro Sull. 48. Ac si considerare cœperis, utrum magis mihi hoc necesse fuerit facere, an tibi; intelliges honestius te inimicitiarum modum statuere potuisse, quam me humanitatis.

Statuere gravibus ærumnis. Senec. Herc. fur. 4.

Statuere imperii diuturnitati. Cic. pro Lege Manil. 26.

Statuere alienæ industriæ. Cic. 1. de Finib. 3.

Sum. ut, Est modus in rebus. Hor. 1. Serm. 1. 106.

Temperant modum frigoris & caloris accessus & recessus solis. Cic. 2. de Nat. Deor. 50.

Tenere vel retinere. Cic. 1. Off 106. Sin sit quispiam, qui aliquid tribuat voluptati, diligenter ei tenendum esse ejus fruendæ modum Ibid. Ludendi est etiam quidam modus retinendus, ut ne nimis omnia profundamus. Idem in Parad. 3. Si quidem rerum modum fingere non possumus, animorum modum tenere possumus.

Terminare modum artis utilitate. Cic. 1. Tusc. 4. Idem in Parad 6. Non æstimatione census, verum victus atque cultus terminatur pecuniæ modus.

Hoc modo. Cic. 1. de Invent. 46 Credibile est, quod sine ullo teste, auditoris opinione firmatur, hoc modo, Nemo est, &c

Ad hunc modum. Cic. 2. Tusc. 10. Est igitur ambulantibus ad hunc modum sermo ille nobis institutus.

Modo meo. Ter. And. 1. 1. 126.

Sine nunc meo me vivere interea modo. i. e. Mea voluntate, meo arbitrio, inquit Donatus.

Bono modo. Cic. 14. Att. 23. De die tantum videto, & id ipsum bono modo. Idem 4. Acad. 137. Hæc tibi, Luculle, si es assensus Antiocho familiari tuo, tam sunt defendenda, quam mœnia; mihi autem bono modo tantum, quantum videbitur.

Bono modo fiat. Plaut. Merc. 5. 4. 62.

Bono modo invenire pecuniam Plin. lib. 7. cap. 43.

Bono modo vindicare. Cato R. R. cap. 5. Si quis quid deliquerit, pro noxa, bono modo vindicet.

Humanus. Cic. 4. Verr. 9. Hunc denique ipsum pertulissent, si humano modo, si usitato more, si denique uno aliquo in genere peccasset.

Indignis accipi. V. ACCIPIO.

Miris. V. MIRUS.

Multiplex. Plin. in procem. lib. 31.

Multis modis aliquem exspectare, pro Vehementer. Ter. Hec. 2. 3. 7. Donatus.

Novo modo, More. Cic. 4. Verr. 93. Et hæc præterea addidit homo Venerius, novo modo, nullo exemplo, &c.

Nullo. Cic. 4. Verr. 186. Nunc ad sociorum tabulas accepti & expensi, quas removere honeste nullo modo potuerunt. &c.

Nullus. Cic. pro Rosc Amer 99. Nullum modum esse hominis occidendi, quo ille non aliquot occiderit.

Omnibus modis aliquem cruciare. Ter. Eun. 2. 3. 92.

Deducar, & illis crucibus, quæ nos, nostramque adolescentiam
Habent despicatam, & quæ nos semper omnibus crucians modis,
Hanc referam gratiam.

Omni modo cum aliquo agere aliquid. Cic. 6. Att. 2.

In modum pilæ, in modum semipedis; item etiam, Modo gallinarum, & modo sagittæ. Plin. lib. 9. cap. 46. Columel. de Arboribus, cap. 32. Plin. lib. 11. cap. 16. Idem lib. 9. cap. 29.

Amici in modum. V. IN præpositionem.

Pecorum in modum. Liv. 38. 17.

In uvæ modum convolvere se. V. CONVOLVO.

In germanum modum amicus. Plaut. Cas. 3. 4. 25.

In modum hostilem. Liv. 1. 5.

Hostilem in modum cruciari & necari. Cic. 7. Verr. 73.

Majorem in modum. V. MAGNUS.

Mirabilem in. V. MIROR.

Mirum in. V. MIROR.

Miserandum in. V. MISER.

Perpetuum in modum. V. IN præpositionem.

Peregrinum in modum. V. IN præpositionem.

Plurimum in modum. Firmic. lib. 2. cap. 32. Hic enim dies, id est tertius, plurimum in modum in genituris operatur.

Servilem in modum cruciari. Cic. 2. Verr. 13.

Extra modum. Cic. 1. Off. 150. Cavendum autem est, præsertim si ipse ædifices, ne extra modum sumptu & magnificentia prodeas. [Pro mensura. H. St. Non adhibito pro facultatibus tuis modo.

Extra numerum modumque facere aliquid. Hor. 2. Epist. 19. 59.

Intra modum V. INTRA.

Intra loquendi modum dicere. V. INTRA.

Præter. Cic. 1. de Divin. 100. Veienti bello, quum lacus Albanus præter modum crevisset.

Supra. Virg. 4. Georg. 236.

Indaginis modo. Tacit. in vita Agric. 37.

Latrocinii magis. quam belli modo. Liv. 38.

Pacis. Tacit. 4. Hist. 15.

Pecorum modo, pro Ritu sive more pecorum. Tacit. 4. Ann. 25.

Rationis, atque abundantiæ. Tacit in vit. Agric. 6. Ludos, & inania honoris, modo rationis, atque abundantiæ duxit.

Ruinæ modo. Tacit. 4. Hist. 71.

Servorum modo, i. e. In modum servorum. Liv. lib. 39. 26. Servorum modo, præter spem repente manumissorum, licentiam linguæ & vocis experiri.

Modus, Finis, seu eventus. Juven. 6. Sat. 443.

Imponitque modum sapiens, & rebus honestis. Virg. 4. Æn. 293.
Tentaturum aditus, & quæ mollissima fandi
Tempora, quis rebus dexter modus. i. e. Quis sit optimus rebus eventus, vel quis finis, inquit Servius.

Mero & ludo modus. Valer. Flacc. 1. Argon. 294.

Jamque mero, ludoque modus; positique quietis
Conticuere thoris. Modus, i. e. Finis impositus est potationi & ludo, cubitumque abierunt.

Quis scelerum modus est? Lucan. lib. 1. 334.

Nullo modo, pro Nullo fine. Juven. 7. Sat. 100.

Nullo quippe modo millesima pagina surgit.

Nullus modus longo lateri, Ingens latus. Virg. 3. Georg 54.

Non est modus exemplorum. Plin. lib. 9 cap. 8.

Adest nullus modus lacrymis. Ovid. 1. Trist. 9. 38.

Facere sibi modum veneris. Ovid. 4. Met. 258.

Google

Ponere modum orationi. Tacit. 4. Ann. 9.
Modus, Quantitas vulgo. Justum sumere sibi. Cels. lib. 4. cap. 2.
Major vini modus. Cels. lib. 8 cap. 4.
Par modos omnium. Cels. lib. 3. cap. 27. Utile est etiam sevum miscere cum hyoscyami & urticæ contritis seminibus, sic, ut omnium par modus sit, idque imponere.
Modos agri, Certa diffinitio seu mensura agri, qua quot jugerum esset, intelligi poterat. Plaut. Aulul. prol. 13. conf. Modiatio in MODIUS.
Agri reliquit ei non magnum modum. Cic. 13. Att. 23. Etsi nihil scripsit, nisi de modo agri. Idem pro Flacc. 80. Voluisti magnum agri modum censeri. Hor. 2. Serm. 6. 1.
 Hoc erat in votis, modus agri non ita magnus. Liv. 6. 35. de Legibus duabus loquens a C. Licinio & L. Sextio Tribb. pl. latis, Alteram de modo agrorum, ne quis plus quinquaginta jugera agri possideret.
Modus, etiam Mensura aliarum rerum. Gell. lib. 1. cap. 1. Facile intellexit modum spatiumque plantæ Herculis, ratione proportionis habita, tanto fuisse quam aliorum procerius, quanto Olympicum stadium longius esset quam cetera.
Legionum magnus modus. Patercul. lib. 2. 73. Is tum occupata Sicilia, servitia fugitivosque in numerum exercitus sui recipiens, magnum legionum modum affecerat. Delectatur hac voce Paterculus, V. Indicem Bœclei.
Pecuniæ ceptivæ ingens modus. Curt. 5. 6. 8.
Modus, in musicis, pro Mensura quam in cantu observare solent. Hine illud in titulis Comœdiarum Terentii, Modos fecit Flaccus Claudii filius, &c. Cic. 1. de Orat. 254. Solet idem Roscios dicere, se, quo plus sibi ætatis accederet, eo tardiores tibicinis modos, & cantus remissiores esse facturum.
Docilis modorum. Hor. 4. Carm. 6. 43.
Discordes. Stat. 5. Silv. 5. 26.
Dulces. Hor. 3. Carm. 9. 10.
Flebiles. Hor. 2. Carm. 9. 10.
Impudici. Quintil. lib. 1. cap. 10. Musice effeminata & impudicis modis fracta.
Lyrici. Ovid. 15. Epist. 6.
Musici. Quintil. 1. 10. Duces maximos, & fidibus & tibiis cecinisse traditum, & exercitus Lacedæmoniorum musicis accensos modis.
Prassi & flebiles. Cic. 1. Tusc. 106.
Rudis. Ovid. 1. de Arte Am. 111.
Scenatilis, pro Versu scenico, ut Iambico, quo in comœdiis & scenæ poetæ solent uti. Varro Modio,
 Sed, ô Petrulle, ne meum taxis librum,
 Si te pigebit hic modi scenatilis. Nam versus iambicos, quibus hoc composuit, innuit jucundo circuito orationis. Ex Turneb. 12. 16.
Numeris modisque licentia majos. Hor. de Arte Poet. 211.
Verbis, rebus, & modis lugubre carmen. Cic. 3. Tusc. 45.
Certare diversis modis. Stat. 1. Silv. 2. 148.
Concordant varii. Ovid. 10. Met. 147.
Dicere aliqua quocunque modo, i. e. Carminibus celebrare. Virg. 5. Ecl. 50.
Fingere & disponere modos. Ovid. 3. Amor. 7. 6.
Intendi modis. Quintil. lib. 1. cap. 10. Sed ne hæc quidem præsumenda pars est, ut uno interim contenti simus exemplo C. Gracchi præcipui suorum temporum oratoris, cui concionanti consisteos post eum musicus fistula, quam tonarion vocant, modos quibus deberet intendi, ministrabat.
Laxare & mutare modos. Cic. 1. de Orat. 254. Quod si ille astrictus certa quadam numerorum moderatione & pedum, tamen aliquid ad requiem senectutis excogitat, quanto facilius nos non laxare modos, sed totos mutare possumus?
Ministrare. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Noscere varietates & modos vocum surdus non potest. Cic. 2. de Divin. 9.
Postulant summissiorem quendam modum. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Saltare ad tibicinis. Liv. 7. 2. Ludiones ex Hetruria acciti ad tibicinis modos saltantes, haud indecoros motus more Tusco dabant.
Tenuare parvis modis magna. Hor. 3. Carm. 3. 72.
MODICUS, a, um Adj. [[illegible]] Parvum & pusillum. Plin. lib. 10. cap. 55. Sed inventum, ut ova in calido foco imposita paleis igne modico foverentur.
Acervus modicus. Hor. 2. Epist. 2. 190.
Anus. Plaut. Curcul. 1. 2. 14.
Cantharis modicis potare. Hor. 1. Carm. 20. 2.
Centuria. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 18. Modica centuria, & ea ducentorum jugerum.
Classis. Liv. de Bell. Maced.
Collis. Plin. 8. Epist. 8.
Corporatura. Columel. lib. 6. cap. 2. Humilis & modica corporatura pecoris operarii debet esse.
Eques. Tacit. 1. Ann. 73.
Exercitationibus modicis utendum. Cic. de Senect. 36.
Funus ejus. Tacit. 5. Ann. 1.
Gradu modico. Plaut. Pœn. 3. 1. 19.
Judicium. Quintil. lib. 8. cap. 3.
Mentio. Tacit. 3. Hist. 9.
Minis modicis viginti. Plaut. Pseud. 4. 7. 130.
Patella cœnare. Hor. 1. Epist. 5. 2. h. e. Cœna pauperum & plebeiorum. Magnifici enim cives & divites grandes habebant patinas, ut ex Pers. 2. Sat. 42. apparet, ubi inquit,
 — sed patinæ grandes, tucetaque crassa. Turnebus.
Pecunia. Cic. in Parad. 6. Meam autem quoniam pecuniam contemnis, & recte (est enim ad vulgi opinionem mediocris, ad tuam nulla, ad meam modica,) de me silebo, de te loquar.
Prælium. Liv. de Bell. Maced.
Quies. Liv. de Bell. Maced.
Res. Plaut. Pers. 3. 1. 17.
Sacellum. Tacit. 3. Hist. 74. Modicum sacellum Jovi Conservatori, aramque posuit. h. e. Exiguum.
Sepulcrum. Tacit. 2. Hist. 49. Othoni sepulcrum exstructum est modicum, & mansurum.
Ab usu modico tibi junctus. Ovid. 2. de Pont. 5. 7.

Originis modicus. Tacit. 6. Ann. 39. Fine anni Poppæus Sabinus concessit vita, modicus originis.
Pecuniæ modicus. Tacit. 3. Ann. 72.
Virium. Patercul. lib. 1. 12. Ipse modicus virium, immanis magnitudinis hostem interemisset.
Voti. Pers. 5. Sat. 109.
Modicus, Paucus. Plaut. In angiportu turba est, domum modici introierunt.
Modicum proprie dicimus, non Cui aliquid sit imminutum, sed Quod non excedat modum, modestumque est, & temperatum. Plaut. Cui animus modicus, continens, expers ambitionis. Cic. 3. de Legib. 12. Quæ cum populo, quæque in patribus aguntur, modica sunto. i. e. Modesta atque sedata.
Modicus cultu. Plin. in Paneg. cap. 83. & In cultu. Ep. 1. 22.
Cultu modicus, sermone facilis. Tacit. in vit. Agric. 40.
Facultatibus modicus. Plin. 7. Epist. 32.
Sed tamen modici fuimus in [illegible]. Cic. 4. Att. 5. h. e. Breves.
MODICUM, i. n. [[illegible]] ut, Modico contentus agebas. Juven. 9. Sat. 6.
MODICUM, Adv. [[illegible]] Parum. Plaut. Bacch. Fragm. 4. Edepol id modicum curat.
MODICE, Adv. [[illegible]] Parum, breviter. Plaut. Mil. 4. 5. 15. Modice sapis. Plin. lib. 6. cap. 22. Ædificia modice ab humo exstantia.
Tangit me modice. Cic. 2. Att. 19. Minæ Clodii contentionesque, quæ mihi proponuntur, modice me tangunt.
Traducere verba modice. Varr. lib. 8. de L. L. 10.
Modice utile. Cic. Att. Sed ut modice ceteris utile est, tibi necessarium.
Modice non semper a pauco, sed a modo quandoque deducitur, ut modestiam designet, quæ inter parum & nimium versatur, non paucitatem. Varr. de R. R. Quum aer est modice temperatus.
Agere modice. Cic. 16. Fam. 9. Nos agemus omnia modice.
Dicere modice. Cic. pro Sul. 80. Quanquam a me timide modiceque dicetur.
Facere modice, aut etiam intra modum. Cic. 4. Fam. 4. Sed tamen quoniam effugi ejus offensionem, qui fortasse arbitraretur me hanc Rempub. non putare, si perpetuo facerem; modice hoc faciam, aut etiam intra modum. i. e. Cum modo æquo & pari, Gellio lib. 12. cap. 13. interprete.
Ferre modice dolorem, pro Modeste, vel moderate & patienter. Cic. 1. Tusc. 111. Nostrum enim & nostra causa susceptum dolorem modice ferre debemus.
Spernere modice libertatem. Liv.
Uti modice libertate. Liv. 34. 49.
MODICELLUS, a, um. Adj. dimin. Sueton. in Neron. cap. 48. Decubuit super lectum, modicella culcitra, vetere pallio strato instructum.
MODERO, [[illegible]] āre. Modum ponere. Sallust. cap. 51. Ubi hoc exemplo per Senatus decretum Consul gladium eduxerit, quis illi finem statuet, aut quis moderabit? In edit. Wasse & Cort. legitur Moderabitur, firmantque eam lectionem MSS. Sed Plautus activa forma utitur Mil. 2. 2. extr. Ego voci moderabo meæ.
MODEROR, āri. passive. Paul. in l. Pompon. lib. in fin. D. de neg. gest. Pro qualitate personarum & actio formatur, & condemnatio moderatur. Ulpian. in l. si serva. D. de jure dot. Ita res moderetur, ut, &c.
MODERANDUS, a, um. Partic. passive. Ulpian. in l. sacrilegii D. ad leg. Jul. pecul. Sed moderanda pœna est. Paul. in l. quamvis. D. de in jus voc. Labeo ait, moderandam jurisdictionem, si pœniteat libertum.
MODEROR, [[illegible]] āri. depon. Idem.
Moderari ex sua libidine. Ter. Heaut. 2. 1. 4.
Moderari alicui rei. Cic. pro Cœl. 7. Quod & pudor tuus moderatur orationi meæ. Idem in Partit. 15. Nam auditorum aures moderantur oratori prudenti & provido, & quod respuunt, immutandum est. conf. Sall. in MODERO.
Alicui moderari. Tacit. 1. Ann. 31. Sed quibus Silius moderabatur.
Iræ. Liv. 4. 7. Fore, ut postmodum gaudeant se iræ moderatos.
Qui non moderabitur iræ. Horat. Ascensius, Modum faciet iræ, non enim penitus exstirpari potest, &c. Commentator apud Cruquium, Qui non statuet iræ modum. Lambinus autem, Qui iræ moderationem non adhibebit, & veluti frenum injiciet. Hæc enim vis est hujus verbi cum dandi casu conjuncti, ut M. Tullius Partit. Nam auditorum aures moderantur oratori prudenti & provido; & quod respuunt, immutandum est. Sic Moderari animo. Livius libri... Ita tum mos erat, adversis vultum secundæ fortunæ gerere, moderari animos in secundis. Sed puto legendum Animis, & aliud valere Moderari cum Accus. quam cum Dativo. neque enim dicitur Moderari iram, sed Iræ. Sic & pater meus suspectum habebat. H. St. Locus Horat. est. 1. Ep. 2. 59. Cic. Partit. 15. Livii 42. 62. ubi tamen Gronov. quoque Animos exhibet.
Animo & orationi moderari quum sis iratus, non mediocris ingenii est. Cic. 1. Q. frat. 1. 13.
Cursui. Tacit. 2. Ann. 70. Naves solvit; moderabaturque cursui.
Fortunæ suæ. Liv. 37. 35.
Linguæ moderandum mihi est. Plaut. Curc. 4. 1. 25. i. e. Tacendum est mihi.
Orationi. Cic. 5. Verr. 102. Sentio, Judices, moderandum mihi esse jam orationi meæ, fugiendamque vestram satietatem.
Aliquid moderari. Cic. 2. de Fin. 81. Et multi Epicurei fuerunt, & hodie sunt, & in amicitiis fideles, & in omni vita constantes & graves, non voluptate, sed officio consilia moderantes.
Moderatur, movet, regit omnia mens mundi. Cic. 4. Acad. 119.
Gubernare & moderari prudentia omnia. Cic. 2. Fam. 6.
Cantus numerosque arbitrio multitudinis. Cic. 5. Tusc. 104.
Fidem moderari auditam arboribus. Hor. 1. Carm. 24. 14.
Maria moderatur, terram tuetur, versat cælum Deus. Cic. 3. de Nat. Deor. 94.
Ortus nascentium luna moderatur. Idem 2. de Divin. 91.
Religionem. Cic. 1. de Nat. Deor. 1.
Res rusticas venti & tempestates moderantur. Cic. 5. Verr. 227.
Se moderari immodestis moribus. Plaut. Curc. 1. 3. 44.
Sententiam aliquam tanquam aliquod navigium, atque cursum, ex Reipublicæ tempestate moderari, non est inconstantis. Cic. pro Corn. Balb. 61.
Tempus dicendi gravitate & prudentia moderari. Cic. 2. de Orat. 247.
Vetus

Verba moderatur, & se ipse sustentat testis. Cic. pro Flacc. 12.
Actio vocis conformatione moderanda est. Cic. 1. de Orat. 18.
MODĔRANS, antis. Partic. [illegible] Juven. 10. Sat. 127.
— sævus & illum
Exitus eripuit, quem mirabantur Athenæ
Torrentem & pleni moderantem frena theatri. De Demosthene.
MODĔRANTER, Adv. [illegible] Lucret. lib. 2. 1095.
Quis regere immensi summam? quis habere profundi
Indu manu validas potis est moderanter habenas?
Compar. Ovid. 2. de Arte Am. 353.
Item Moderatius, unde Moderatio participiale nomen. Moderatius melius. H. St. Itaque Heinsius omnibus bis locis exhibuit.
Currere moderantius. Ovid. 1. Met. 510.
Optare moderantius aliquid. Ovid. 2. de Pont. 8. 71.
MODĔRĀTUS, a, um. [μέτριος, σύμμετρος] Adj. ex Partic. Cic. de Senect. 7. Moderati enim & nec difficiles, nec inhumani senes, tolerabilem agunt senectutem.
Moderatus & temperans in omnibus vitæ partibus. Cic. pro Font. 30.
Amor. Ovid. 4. Met. 234.
Ira. Ovid. 2. de Pont. 9. 77.
Tempora. Claud. 6. Cons. Hon. 540.
Ventis moderatis jactantur æquora. Ovid. 4. Trist. 4. 57.
Vir moderatus. Cic. 3. de Finib. 11.
Nihil habere moderati, Nihil habere modestiæ. Sallust. in Catil. cap. 12. Igitur ex divitiis juventutem luxuria, atque avaritia cum superbia invasere; rapere, consumere; sua parvipendere, aliena cupere; pudorem, pudicitiam, divina atque humana promiscua; nihil pensi atque moderati habere.
Compar. Ovid. 1. Trist. 8. 25.
— neque enim moderatior alter.
Superl. Cic. 10. Fam. 24. Sensus moderatissimi esse. conf. Plin. 31. 6.
MODĔRĀTE, Adv. [μετρίως] Cum moderatione. Ovid. 3. de Arte Am. 683.
Sed te, quæcunque es, moderate injuria turbet.
Dictum moderate. Cic. pro Font. 21. Ab his quicquam sancte aut moderate dictum putabis?
Ferre moderate. Cic. de Amicit. 8. Quod animadverti te dolorem quem acceperis, cum summi viri, tum amicissimi morte, ferre moderate; nec potuisse non commoveri, nec fuisse id humanitatis tuæ.
Compar. Facere moderatius. Cic. 1. de Finib. 2. Qui autem, si maxime hoc placeat, moderatius tamen id volunt fieri, &c.
Uti dono moderatius. Ovid. 3. Amor. 3. 47.
Vide Moderantius, in MODERANTER. H. St.
Superl. [μετριώτατα] Cic. 3. de Legib. 12. Quæ res quum sapientissime moderatissimeque constituta esset a majoribus nostris, nihil habui, sane non multum, quod putarem novandum in legibus.
MODĔRĀTIM, Adv. Lucret. lib. 1. 323.
— naturaque rebus
Paulatim tribuit moderatim crescere cogens. i. e. Modice, & moderate, & sensim, atque ita, ut quid quotidie accedat cernere nemo possit.
MODĔRĀTIO, ōnis. f. [μετριότης, σωφροσύνη] Modestia, sive lenitas, quæ temperat, aurigaturque modos in factis & dictis, & ceteris talibus, quæ agendi officio utuntur. Cic. de Senect. 1. Novi enim moderationem animi tui, & æquitatem. Suet. in Tiber. cap. 32. Parem moderationem minoribus quoque personis & rebus exhibuit.
Adhibere moderationem in re aliqua. V. ADHIBEO.
Moderatio, Gubernatio. Cic. 3. de Nat. Deor. 85. Mundi divina in homines moderatio.
MODĔRĀTOR, ōris. m. [illegible] Rector, gubernator. Cic. 2. de Nat. Deor. 90. Postea quum vidissent motus ejus finitos & æquabiles, omniaque ratis ordinibus moderata, immutabilique constantia, intelligere inesse aliquem non solum habitatorem in hac cælesti ac divina domo, sed etiam rectorem & moderatorem, & tanquam architectum tanti operis, tantique muneris. Et 2. Fam. 5. Dux nobis & auctor opus est, & eorum ventorum, quos proposui, moderator quidam & gubernator.
Aratri. Ovid. 1. de Pont. 9. 57.
Juventæ moderator, Præceptor & pædagogus. Martial. lib. 2. 90.
Orbis. Ovid. 2. de Pont. 5. 75.
MODĔRĀTRIX. Icis. f. [illegible] Gubernatrix, rectrix. Cic. pro Flac. 57. Quum speculatur atque obsidet Rostra, vindex temeritatis & moderatrix officii Curia. Idem 3. de Nat. Deor. 92. Ejus autem universæ fictricem & moderatricem divinam esse providentiam.
Judex & moderatrix Resp. Cic. 5. Philip. 50.
Noctis arcanæ moderatrix Cynthia. Stat. 10. Theb. 359.
Rerum moderatrix sapientia. Cic. 1. de Invent. 5.
MODĔRĀBĬLIS, e. Adj. Ovid. 1. Amor. 6. 59.
Nox & amor, vinumque, nihil moderabile suadent.
MODĔRĀMEN, inis. n. [illegible] Idem quod Moderatio. Ovid. 3. Met. 644.
Obstupui: capiatque aliquis moderamina dixi. Intelligit Moderamen navis, id est gubernaculum.
Jus & moderamen equorum. Ovid. 2. Met. 48.
Certum. Ovid. 2. Met. 67.
Capere sceptra & rerum moderamen. Ovid. 6. Met. 677.
Sumere moderamina mundi. Claud. de Laudib. Seren. 46.
MODESTUS, a, um. Adj. [illegible] Temperatus. Ter. Adel. 5. 8. 7. Proba & modesta. Ubi Donatus, Proba sibi, & modesta apud alios.
Modestus, vultu, h. e. Ipso vultu modestiam quandam præ se ferens. Ter. And. 1. 1. 93.
Homo modestus & prudens. Cic. 13. Fam. 10.
Immo Pudens, ut dixi 5. Sched. 3. libri 5. H. St. Quod nemini tamen persuasit.
Iter modestum, apud Plin. in Epist.
Mores. Cic. 2. de Lege Agr. 83.
Oculi. Ovid. 2. Amor. 4. 11.
Rex modestus probus & integer. Cic. 10. Att. 6.
Verba nec pudeat coram modesta loqui. Ovid. 3. Amor. 14. 16.
Modestus, Modicus paucus. Tacit. 4. Ann. 7. pr. Rari per Italiam Cæsaris agri, modesta servitia. Pro Servis, Servitia dixit.

Epistola modestior. Cic. 3. Fam. 13.
Adolescentis modestissimi pudor. Cic. pro Planc. 27.
Adolescentia modestissima. Cic. pro Muren. 53.
Plebs optima & modestissima. Cic. 2. de Lege Agr. 83.
MODESTE, Adv. [illegible] Cum modo, inquit Donat. moderate, adhibito modo. Ter. Hec. 4. 1. 38. quid tum postea, si modeste ac raro hoc fecit? Cic. 1. de Finib. 46. Et ipsius fortunæ modeste ferre doceat injurias.
Modeste & Moderate. Livius lib. 30. pag. penult. Ut rebus secundis modeste ac moderate uterentur. H. St. Exstant cap. 42. sub fin.
Munificus modeste. Hor. 2. Serm. 2. 50.
Gerere se modeste & abstinenter in aliqua dignitate. Cic. in Sallust. 19.
Parere modeste. Cic. 3. de Legib. 2.
Uti lingua non modeste. Ovid. 2. Fast. 607.
Compar. Curt. 10. 6. 18. Modestius appetere.
Superl. [illegible] Varr. Modio, Non eos optime vixisse qui diutissime vixerint, sed qui modestissime. i. e. Modice, inquit Nonius 1. 274.
MODESTIA, æ. f. [σωφροσύνη, εὐταξία, τὸ κόσμιον] ut definit Auctor ad Herenn. lib. 3. 3. est in animo continens moderatio cupiditatum. Cic. 1. Off. 142. Sic fit ut modestia, scientia sit opportunitatis idoneorum ad aliquid agendum temporum.
Modestia est scientia earum rerum, quæ agentur aut dicentur, loco suo collocandarum. Cic. 1. Off. 142.
Sententiarum, & compositionis, & vocis, & vultus modestia. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Humanitas & modestia alicujus. Cic. 7. Att. 5.
Pudoris & modestiæ magistra severitas Censoria. Cic. in Pison. 9.
Lecti modestia vacui. Stat. 1. Silv. 2. 162.
Divina. Claud. Cons. Mall. Theod. 217.
Præcox. Stat. 2. Silv. 1. 39.
Virginalis. Cic. 1. de Divin. 66.
Comparat per modestiam pudor honestus claram & stabilem auctoritatem. Cic. 2. de Invent. 164.
Mitigare aliquem modestia. Quintil. lib. 5. cap. 7.
Modestia, Mediocritas. Tacit. 1. Ann. 11. Ille varie disserebat de magnitudine Imperii sua modestia. conf. 12. Ann. 43.
MODŬLUS, i. m. dimin. [μέτρον] pro Mensura parva. Hor. 2. Serm. 3. 309.
— ab imo
Ad summum totus moduli bipedalis. Idem 1. Epist. 7. 98.
Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est.
Ponderibus modulisque suis ratio utitur. Hor. 2. Serm. 3. 78.
Modulos Vitruvius lib. 3. cap. 2. vocat Particulas quasdam ad quas opus totum dimetiuntur architecti, nunc *parvum pedem* dicunt. Paulus in l. Non solum. §. Sciendum. D. De operis novi nuntiat. Sed ut probari possit quid postea ædificatum sit, modulos sumere debet is qui nuntiat; qui ut sumantur, conferanturque, Prætor decernere solet. Budæus. [*Modelis*. H. St.
Aquarii moduli a principibus impetrabantur, quibus privatis licebat aquam publicam in privata loca ducere e castellis aquæductuum. Sunt erogatorii moduli, quibus aqua erogatur & distribuitur, ut est apud Frontinum de Aquæd. Ulpian. in l. Damni infecti stipulatio pertinet. D. De damno infecto, Unde Labeo putabat eum, qui modulorum aut rivi faciendi causa opus faceret, etiam satisdare debere, quia & in alieno solo faceret. Budæus.
Modulus, ponitur etiam pro ipsa Modulatione in cantu, quod etiam Modulamen dicitur. Plin. lib. 11. cap. 37. Arteriarum pulsus in modulos certos, legesque metricas, per ætates stabilis, aut citatus, aut tardus. Sed hoc est per translationem. Idem lib. 7. cap. 56. Lydios modulos Amphion, Dorios Thamyras Thrax, Phrygios Marsyas Phryx invenit.
Æquivalere modulis. Auctor Philomelæ, 1.
MODŬLOR, [illegible] āri. Metiri. Gell. lib. 1. cap. 1. Scite, subtiliterque ratiocinatum Pythagoram Philosophum dicit in reperienda modulandaque status longitudinisque ejus præstantia. De Hercule.
Carmen modulari, pro Componere, vel decantare. Virg. 1. Æn. 1.
Carmina pastoris Siculi modulabor avena. Virg. 10. Ecl. 51.
Carmen modulari arundine. Ovid. 11. Met. 154.
Orationem. Cic. in Orat. 56. Ipsa natura, quasi modularetur hominum orationem, in omni verbo posuit acutam vocem, nec una plus, nec a postrema syllaba citra tertiam, quo magis naturam ducem ad aurium voluptatem sequatur industria.
Sonum vocis pulsu pedum modulari, pro Attemperare, apud Liv. lib. 27. 37. extr.
Verba modulanda fidibus. Hor. 2. Epist. 29. 143.
Vocem. Cic. 3. de Orat. 185. Nisi quod hominum aures vocem natura modulantur ipsa.
MODŬLANS, antis. Partic. [illegible] Virg. 5. Ecl. 14.
Carmina descripsi, & modulans alterna notavi.
Natura ita modulante. Plin. 2. 54.
MODŬLĀTUS, a, um. Partic. [illegible], ut, Modulatus sonus. V. SONUS. Et, Modulata cantica. Quintil. lib. 9. cap. 2. Nomen ductum a canticis, ad aliorum similitudinem modulatis.
Nervi. Lucan. ad Pison. 163.
Compar. Gell. 12. 2. Oratio modulatior aptiorque.
Superl. Florus 2. 7. 15. Quum modulatissimo aliquo tibiarum, aut fidium cantu fruebantur.
MODŬLĀTE, Adv. [ἐμμελῶς] Concinne, & cum mensura. Cic. 2. de Nat. Deor. 22. Si ex oliva modulate canentes tibiæ nascerentur, num dubitares quin inesset in oliva tibicinis quædam scientia?
Compar. Gell. 11. 13. Collocata verba accuratius modulatiusque. Adde Ammian. 6. 7.
MODŬLĀTIO, ōnis. f. [ῥυθμός, ῥυθμοποιΐα] Quintil. lib. 9. cap. 4. Ut sint tamen pedes alii aliis crebriores, non verba facient, quæ neque augeri, nec minui, nec sicut modulatione produci aut corripi possint; sed transmotatio & collatio.
Modulatio signiferi. Plin. lib. 2. cap. 8.
MODŬLĀTUS, ûs. m. [illegible] Senec. Herc. furen. 263.
Cujusque muros natus Amphion Jove
Struxit, canoro saxa modulatu trahens.

Digitized by Google

Modulamen, ĭnis. n. Idem. [ἐμμέλεια] Auctor Philomelæ, v. 5.

Nam quamvis aliæ volucres modulamina tentent.

Modulamentum, i. n. Idem. Gell. 1. 7.

Modulātor, ōris. m. [ῥυθμιστής] Columel. in præf. 1. lib. Placitæ disciplinæ consectantur magistrum vocis, & cantus modulatorem.

Cantor atque optimus modulator Hor. 1. Serm. 3. 130. conf. MODIFICATOR.

Modulātrix, īcis. f. Aquas modulatrices dixit Tertull. de Baptismo, cap. 3.

Modificus, a, um. Adj. Modum servans. Auson. Parental. 27.

Cui brevia mela modifica recino.

Modificor, [διαμετρεῖν] āri. Metiri. Gell. lib. 1. cap. 1. Comprehensa autem mensure Herculani pedis, secundum naturalem membrorum omnium inter se competentiem modificatus est. Cic. 3. de Orat. 184. Verba illa modificata esse debebunt.

Modificātus, a, um. Partic. Cic in Partit. 17. Tractatione autem, quum aut propria sumuntur vocabola, aut addita ad nomen, aut nova, aut prisca, aut aburatore modificata & inflexa quodam modo.

Modificatio, ōnis. f. Senec. Epist. 89. Syllabarum enarratio, verborum diligentia, fabularum memoria, versuum lex ac modificatio.

Modificātor, ōris. m. Apul Florid. de Antigenida p. 342. Omnis voculæ melleus modulator, & idem omnis modi peritus modificator.

Modiperātor, ōris. m. Modum imperans. Varr. Rer. Human. lib 20. In conviviis qui sunt instituti, putandi modiperatores magistri. Nonius 2. 585. Modiperatores, Quasi modum imperantes. Ita dicuntur. qui in conviviis modificandi auctoritatem habent, συμποσίαρχαι. Vide quæ scripsimus in Talus pro Ludo. Al. Modimperator.

M OE C

Mœcenas, V. MÆCENAS.

Mœcha, V. MŒCHUS.

Mœchus, i. m. [μοιχός] Adulter. Ter. Eun. 5. 4. 35.

— nunc minatur porro sese id quod mœchis solet.

Mulierum magnus mœchus Plaut. Milit. 3. 1. 179.

Notior mœchus. Juven. 9 Sat. 25.

Pusillus & semitarius. Catull. 36. 16.

Mœcha, æ. f. Adultera. Martial. lib. 10 13.

Ad nocturna jaces fastosæ limina mœchæ.

Bustuaria. V. BUSTUM.

Putida. Catul 40. 11.

Turpis. Catul. 40 3.

Zelotypa. Juven. 6. Sat 278.

Mœchillus, i. m. Parvus adulter. Catull. 114. pr.

Consule Pompeio primum, duo, Cinna, solebant

Mœchilli. Vulgo Mœchilia. Scalig. legit Mœchi: Illi. If. Voss en Mf. Cæcilio.

Mœchia, æ. f. [μοιχεία] Adulterium. Tertull. adv. Gnost. cap. 3. & de Judic cap. 1.

Mœchor, [μοιχεύω] āri. Adulterare. Catull. 91. 1.

Mentula mœchatur, &c.

Mœchātio, ōnis. f. Idem quod Adulterium, apud Augustinum.

Mœchisso, [μοιχάζω] āre. Idem quod Mœchari. Plaut. Caf. 5. 4. 7.

In adulterio dum mœchissat Calinam, credo perdidit.

Mœchīle, is. n. Adulterium. ex conj. Douzæ apud Petron. cap. 113. Redierat in animom mœchile. Sed lectio mire vexata est.

Mœchimōnium, i. n. Idem. Laberius apud Gell. 16. 7. [Vox joci gratia ficta ad exemplum τ Matrimonium.

Mœchocīnædus, i. m. [μοιχοκίναιδος] dictio composita, contumelioso & infando nomine eos significans, qui & adulteri sunt, & iidem molles Lucilius,

Imberbi, androgyni, barbati, mœchocinædi.

M OE M

Mœmagus, i. Ptolemæo Galliæ urbs; vulgo *Nemours*. [Nisi Nœomagus, Νοιόμαγος.

M OE N

Mœnia, ium, ibus. n. [τεῖχος] pluraliter tantum declinatur, a Muniendo dicuntur. Veteres enim œ & u indifferenter ponebant. Festus; Mœnia, Muri, & alia muniendæ urbis gratia facta. Virg. 2. Æn. 234.

Dividimus muros, & mœnia pandimus urbis. Valla, Murus, est urbis lapideus ambitus, qui Græce dicitur τὸ τεῖχος: Paries vero domorum, Græce ὁ τοῖχος. Murus est etiam non urbis, sed urbis tamen similium, ut munitionum, castrorumque. Mœnia, pro muris accipi solent, & pro ædificiis ipsius urbis. Hactenus Vall lib 4.

Mœnia. Varr. de L. L. lib. 4. 32. pr. Vel Oppida, quod opere muniebant mœnia: quo munitius essent.

Muri & mœnia. Cic. 3 de Nat. Deor. 65. Est mihi tecum pro aris & focis certamen, & pro deorum templis atque delubris, proque urbis muris, quos vos, pontifices, sanctos esse dicitis, diligentiusque urbem religione quam ipsis mœnibus, cingitis. Cæs. 2. Bell. Civil. 16. Quum pæne ædificata in muris ab exercitu nostro mœnia viderentur, &c. [Ubi Muros, Vallum castrorum intelligit.

Augusta. V. AUGUSTUS.

Ardua. Ovid 3. Met. 61.

Lignea mœnia, i. e. Naves. Nepos 2. 2.

Turrita Ovid. 3. Amor. 8. 47.

Accedere mœnibus. In ACCEDO.

Allisit miles mœnibus. Ovid. 11. Met. 526.

Cingere urbem Cic. pro Sext 91. Tum domicilia conjuncta, quas urbes dicimus, invento & divino jure & humano; mœnibus cinxerunt.

Circumdatus. Cic 3 de Legib 61 Seseque non unis circumdatum mœnibus popularem alicujus definiti loci, sed civem totius mundi, quasi unius urbis, agnoverit.

Compellere intra. In COMPELLO.

Complere mœnia. Virg 9 Æn. 39.

Condere. Ovid 3. Met 13.

Constituere. Ovid. 9 Met 448.

Curvantur obliquo sinu mœnia in urbem. Sil. lib. 13. 140.

Dejicite passim mœnia, in planum date. Senec. Theb. 2.

Destruere. Virg. 4. Æn. 325.

Direpta. Lucan. lib. 6 35. [Nisi Dirupta legendum.

Incingere turritis mœnibus urbes. Ovid. 3. Amor. 8. 47.

Irrumpere. Sil. lib 13. 79.

Ponere. Ovid. 5. Met. 408.

Ponet moresque viris & mœnia. Virg. 1. Æn. 268.

Reserare alicui. Ovid 8. Met. 61.

Signare sulco. Sil. lib. 13. 118.

Surgunt. Virg. 1. Æn. 441.

Tegere, Defendere Virg. 12. Æn. 148.

Mœnia, pro Ipsis oppidis, vel urbibus, earumque ædificiis, ut

Astans mediis in mœnibus. Virg. 2. Æn. 328.

Fumant trepidantia. Sil. lib 2. 130.

Habitantur cuncta malis mœnia Grais. Virg. 3. Æn. 398.

Miscentur luctu. Virg. 2. Æn. 298.

Vexantur. Catul. Argon. 62. 80.

Mundi mœnia. Lucret. lib. 5. 455.

Lunamque efficerent, & magni mœnia mundi. i. e. Cælum, Proinde enim quasi hic mundus civitas quædam sit, mœnibus [illegible] septa, & circumdata, aut locus munitione circumvallatus & clausus, cælum mundi mœnia vocare consuevit.

Ingentia mœnia cæli. Ovid. 2. Met. 401.

Mœne, singulariter protulit Ennius, teste Festo, Apud emporium [illegible] campo hostium per mœne.

Pro Mœnibus Vet. Inscript. apud Gruter. 408. Mœniis habet. R. P. [illegible] MOENIIS AMPLIAVIT.

Mœnio, īre. antique pro Munire. Priscian. in Periegef. 369.

— tum deinde Tarentum,

Tangitur æquoribus, quod mœnivere Lacones. Al. Munivere. V. Salmaf. de Pallio p. 171. V. & MUNIO

Mœnitus, a, um. Adj. [τειχοφύλαξ] Mœnibus cinctum. Plaut. Bacch 4. 9. 2.

Quum Priami patriam Pergamum, divina mœnitum manu,

Armis, equis, exercitu, atque eximiis bellatoribus, &c. Antiquum. V. MUNITUS.

Mœniana, V. MÆNIANA, in MÆNIUS.

Mœnis, Mœnus, V. MÆNUS, & MENUS.

Mœnus, ĕris n. antique pro Munus. Lucret. 1. 29.

— fera mœnera militiaï. Ibid. 32. V. MUNUS.

M OE R

Mœreo, vel Mæreo, mæstus sum, & olim mærui, [λυποῦμαι, ὀδύρομαι, σκυθρωπάζομαι] ēre. Varro de L. L. lib. 5. 6. ab Marceo deducit; quod, in quit, mærora corpus marcescere videatur. Unde apparet per æ Mærere scripsisse, astipulanturque codd. Mss & Inscript. Antiqq. Tametsi & in Lapidibus nonnullis per œ scribitur. Est autem mærere, Tristari; & dolore affici, lugere. Cic. de Amicit. 14. Quocirca mærere hoc ejus eventu, vereor ne invidi magis, quam amici sit.

Lugere & mærere. Cic. pro Domo, 26.

Bonis alienis. Cic. pro Corn Balb 56.

Dolore alterius mærere. Cic. 4. Fam. 5.

Incommodo suo Cic. 1. Tusc. 30.

Mæreo, cum accusativo. Cic. 14. Fam. 2 A te quidem omnia fieri fortissime & amantissime video: nec miror, sed mæreo casum ejusmodi, ut tantis tuis miseriis meæ miseriæ subleventur.

Mortem. Tacit. 2. Hist. 45.

Mærere, Deplorare. Cic. 1. Tusc. 103. At illa sicut acerbissimum [illegible] mæret. Et iterum, Quum graviter filii mortem mæreret.

Mœro, vel Mæro, [λυπέω] āre. antiquum verbum. Mærentem facere. Pacuvius, Qui multis mæravit modis.

Mœrens, vel Mærens, entis. Partic. [λυπούμενος, ἀχθόμενος] [illegible]

Mærens fletus. Cic. 1. Tusc. 30. Stat. 6. Theb 624.

Pectora nunc mærens, nunc ora indigna cruento

Ungue secat.

Mærens fratrem. Hor. 2. Epist. 14. 7.

Afflictus, debilitatus, mærens. Cic 2 de Orat. 195.

Horridus, incultus, mærens. Cic. Post red. in Senat. 12.

Pectora mærentia mulcet. Virg. 1. Æn. 201.

Vultus Ovid. 11. Epist. 93.

Mœror, vel Mæror, ōris. m. [λύπη, ἀνία] Cic. de Amicit. 11. Quam autem civitati carus fuerit, mærore funeris indicatum est. Idem 4 Tusc. 18. Mæror, ægritudo flebilis.

Cuncta mærore horrida. Senec. Herc. fur. 9.

Gravis. Hor in Arte Poet. 110.

Perpetuus. Juven. 10. Sat. 245.

Adjuvare mærorem orationis lacrymis. In ADJUVO.

Affligi mærore. Cic. 2. in Catil. 6.

Caret dies nulla mærore. Senec. Troad. 2.

Consenescere mærore & lacrymis. In CONSENESCO.

Conficere mærore. Cic. 3. Tusc. 26.

Dare se mærori. Cic. 2. Att.

Demere mærorem a pectore. Lucret. lib. 3. 921.

Deponere mærorem. Cic. 14. Philip. 34.

Jacet in mærore meus frater. Cic. 10. Att. 4.

Jacebat vita in mærore. Lucret. lib. 5. 175.

Lacerari mærore. Cic. 2. Att 8.

Minuere. Cic. 12. Att. 27. Mærorem minui, dolorem nec potui. Eidem lib. 12. 15. Nihil de mærore minuendo scriptum ab ullo est.

Offerre. In OFFERO.

Pressus mærore. Senec Octav. 4.

Venit mæror ad aliquem. Cic. pro Quint. 14.

Versari in. Cic. 5. Fam. 2.

Urgeri mærore. Cic. Quanto mærore urgebar profecto vides.

Mœstus, vel Mæstus, a, um. Adj. [σκυθρωπός, ἀχθόμενος] Triste, miserandum. Virg. 2. Æn 280.

— & mæstas promere voces

Alter ab alterius funere mæstus erat. Ovid. 4. Trist. 4. 76.

Amor mæstus. Virg. 10. Æn. 191.

Google

Aræ mæstæ. Virg. 5. Æn. 48.
— mæstasque sacravimus aras. Ubi Servius, Mæstas ad hominem pertinet, id est diis Manibus consecratas.
Clamores. Ovid. 8. Met. 447. al. Ululatus.
Clamore mæsto resonet chaos. Senec. Herc. fur. 13.
Cor. Lucret. lib. 6. 1231.
Deficiens animo mæsto cum corde jacebat.
Ebur mæstum illachrymat templis. Virg. 1. Georg. 480. V. ebur.
Fama. Tacit. 2. Hist.
Favilla. Ovid. 5. Trist. 3. 84.
Femina. Ovid. 3. Fast. 134.
Fletus. Senec. Octav. 6.
Frons. Claud. 6. Cons. Honor. 157.
Genæ. Ovid. 6. Met. 304.
Hostia. Lucret. lib. 1. 100.
Ira. ut. Mæstasque resuscitat iras. Sil. lib. 12. 632.
Lamentatio. Senec. Hippol. 7.
Loci mæsti, visuque ac memoria deformes. Tacit. 1. Ann. 61.
Luctu mæsto immugit regia. Virg. 12. Æn. 38.
Lucos. Valer. 2. Argon 360.
Questibus mæstis late loca implet. Virg. 4. Georg. 515.
Reditus luget mæstos tristia. Senec. Hippol. 21.
Senex mæstus & sordidatus. Cic. 2. de Orat. 195.
Timor. Virg. 2. Æn. 206. Servius, Quod mæstos & sollicitos faciat: ut, Mors pallida, & tristis senectus.
Vestis, Lugubris. Propert. lib. 3. 6. 23.
Voces mæstas expromere. Virg. 2. Æn. 280.
Vultus. Virg. 6. Æn. 156.
Vultus mæstus & conturbatus. Auctor ad Herenn. lib. 3. 27.
Compar. Lucan. lib. 8. 42.
Superl. Virg. 2. Æn. 270.
In somnis ecce ante alios mæstissimus Hector
Visus adesse mihi.
Ira tacita mæstissimus. Valer. 5. Argon. 567.
Vultu mæstissima. Lucan. lib. 1. 187. Prosopopeia est Romæ.

Mœste, vel Mæste, Adv. [ἀνιαρῶς] Cum mæstitia. Auctor ad Herenn. lib. 3. 24. de pronuntiatione, Deinde modo acriter, tum clementer, mæste, hilariter, in omnes partes commutabimus, &c.

Mœstiter, [ἀχθηδόνως] Adv. antiquum, pro Mæste. Plaut. Rud. 1. 5. 7. Obsecro, tam mæstiter vestitas?

Mœstitia, vel Mæstitia, æ. f. [ἀνία, σκυθρωπότης] Idem quod Mæror. Quintil. Dolore, atque animi mæstitia langues. Cic. 1. de Finib. 41. Sapientia enim est una, quæ mæstitiam pellat ex animis.
Flectere se in mæstitiam. Tacit. 3. Ann. 16. h. 2. Mæstitiam vultus præ se ferre.
Incessit mæstitia animos. V. incesso.
Inferre. Cic. 1. Tusc. 106. Hæc cum pressis & flebilibus modis, qui totis theatris mæstitiam inferant, concinuntur.
Pellere ex animo. V. pello.
Resistere mæstitiæ. Cic. in. Orat. 148.
Tanta in mæstitia fui, quanta, &c. Cic. 2. Philip. 37.

Mœstitudo, vel Mæstitudo, inis. f. Idem. [ἀνίαμα] Accius, Ni vestitus teter, mæstitudo, vastitudo, prædicarent hominem esse. Plaut. Aul. 4. 10. 2. Cui meta mæstitudo obtigit. Nonius 2. 528.

Mœsto, vel Mæsto, āre. Laber. apud Non. 2. 531. Concitata mobilitate mæstas.

Mæstificus, a, um. Adj. Non. 2. 531.

Mæstifico, āre. Sidon. 3. Epist. 13. Umbris mæstificari larvalibus. V. August. Epist. 121.

Mæstificatus, a, um. Partic. Martian. Capella, lib. 9. cap. 305. Insuetis mæstificata modis.

Mœri, orum. m. [τὰ τείχη] pro Muris, Antique. Virg. 10. Æn. 24.
Quin intra portas, atque ipsis prælia miscent
Aggeribus mœrorum. Ubi Servius; Mœrorum, pro Murorum antique. Nam veteres pleraque eorum, quæ nos per u dicimus, per œ dipthongum pronuntiabant; hinc est Mœrorum, pro Murorum.

Mœris, is. m. [Μοῖρις] Viri nomen, apud Virg. 8. Ecl. 96. conf. 9. pr. Fuit preterea hoc nomine Ægyptiorum rex, cujus opus est lacus inter Arsinoitem & Memphitem, circuitu CCCCL M. pass. qui ab illo Mœridis lacus appellatur. De hoc Plin. lib. 5. cap. 9.
Mœris [Μοῖρις] Insula est in mari Lycio, de qua Plin. 5. 31.

M OE S

Mœsia, æ. f. [Μυσία Græcis] Europæ provincia, quæ Pannoniæ jungitur, ad Pontum usque cum Danubio decurrens. Suetonius Tiberio cap. 41. Armeniam a Parthis occupari, Mœsiam a Dacis Sarmatisque, Gallias a Germanis vastari neglexit. Servius Mœsiam civitatem Phrygiæ esse inquit, Mysiam autem provinciam. Stephanus Mysiam & regionem & urbem esse tradit. Est autem Parthiæ oppidum, teste Ptol. Virg. 1. Georg. 102.
— nullo tantum se Mœsia cultu
Jactat: & ipsa suas mirantur Gargara messes. Sunt qui Mesia corrupte scribunt.

Mœsi, orum. m. pl. [Μυσοί] Incolæ. Eutrop. 5. 4. 6. Sulla etiam Dardanos, Scordiscos, Dalmatas & Mœsos, partim vicit, alios in fidem accepit.

Mœsiaci, orum. m. pl. Iidem. Vetus lapis, EX ORDINE MOESIACORVM. V. Vales. in Ammian. 20. 1. [Hic proprie de Legionario milite dicitur, qui in Mœsia lectus fuit, ut Numeri Mœsiacorum apud Marcellinum, ibidem.

Mœsilēum, i. n. & plur. Mœsilea. Frontinus de Limitib. pag. 43. Goes. Similiter locorum religiosorum, quibus secundum cautiones modus restituendus: habent enim & mœsilea juris sui, hortorum modos circumjacentes, aut præscriptum agri finem. Quæ fere verba apud Urbicum pag. 62. reperiuntur. Turnebus Mœsilea, interpretatur Sepulcra, quæ ab aliis Mausolea sunt appellata: atque Mausolea, non Mœsilea scribendum putat. Quum enim Frontinus (inquit) de religiosis locis loquatur, facile est conjectu Mausolea significari, hoc nomine, non tantum principum sepulcris vindicato, sed etiam aliorum tumulis communicato. [pag 244. sing num. Mesileum legitur. ubi vereor ut possit de Mausoleo accipi.

M O G

Moga, primum dicebatur, quæ postea Cappadocia; nunc autem Cæsarea a Cæsare, ut refert Josephus.

Moguntia, æ. f. hodie, truncato vocabulo, antiquis Moguntiacum, [Μογοντιακόν Ptol.] Urbs contra Rheni Mœnique confluentes posita, Archiepiscopatus Moguntini caput, atque inter præclaras Germaniæ urbes computata. Vulgo Mäintz. Quondam Germaniæ superioris caput. Scribitur & Maguntiacum, & Magontiacum, aliisque modis.

M O L

Mŏla, æ f. [μύλη] dicta est, quod veluti mole quadam frumentum, legumina, aliasque res terat; vel quod duarum molarum motu eo conjecta moluntur. Unde Molæ frumentariæ, Molæ fabariæ, Molæ oleariæ dictæ sunt. Plin. lib. 15. cap. 6. Quod vero post molam primum est, flos. Molæ a molendo: harum enim motu eo conjecta moluntur. Varr. de L. L. lib. 4. 31. ad. fin. [Scribendum puto, A Molliendo, & Molliantur, non Moliuntur, ut in edit. Steph. & Gothof. Sic τὸ Mulier a Mollitie accessit, ubi pariter l geminatum ad unam redactum est, aliaque similiter.
Mola inferior, quæ immobilis semper jacet, Meta, ὄνος. Le gisle.
Mola superior, quæ circumvolvitur, & molendo in continuo cursu est, μυλίας, ἡ μύλη, Catillus Le courant. Paul. D. de fundo instruct. l. Cum de lanionis. Scævola consultus de mola molendinaria respondit, Si rusticis ejus fundi operariis moleretur, eam quoque deberi. Est autem meta inferior pars molæ, catillus superior. Hæc Paul.
Asinariæ molæ inventæ sunt quædam, quædam trusatiles, id est hominum opera versatiles. Gell. lib. 3. cap. 3. De mola asinaria loquitur Cato cap. 10.
Jumentariæ molæ & manuariæ, Idem utrumque genus. Jabol. de fundo instruct. l. dolia Molas manuarias quidem supellectilis, Jumentarias autem instrumenti esse Offilius ait.
Olearia. Varro de L. L. 4. 31.
Pumiceæ. Ovid. 6. Fast. 318.
Scabra. Ovid. 3. de Arte Am. 290.
Suspensa mola olivam frangere. Columel. lib. 12. cap. 52.
Versatiles molas Volsiniis inventas, aliquas & sponte motas invenimus in prodigiis, inquit Plin. lib. 36. cap. 18.
Dare operam molæ. Cic. 2. Att. 1. Accusavit Nasicam inhoneste, ac modeste tamen dicit, ita ut Rhodi videretur molis potius, quam Moloni operam dedisse.
Versare molam. Juven. 8. Sat. 67.
Mola, Caro informis in uteris mulierum sine viri semine genita. Plin. lib. 7. cap. 15. Solum autem animal menstruale mulier est. In unius utero, quam appellarunt molas: ea est caro informis, inanime, ferri ictum & aciem respuens, movetur, sistitque menses.
Mola salsa, & Mola simpliciter, a molito farre, dicitur Far tostum & sale sparsum, quod eo molito hostiæ aspergantur, inquit Festus. Virg. 8. Ecl. 82.
Sparge molam, &c. Plaut. Amphit. 2. 2. 108
Sed, mulier, postquam experrecta es, Prodigiali Jovi,
Aut mola salsa hodie, aut ture comprecatum oportuit. Molam salsam, qua ante sacrificia hostia conspergebatur, interpretantur fere omnes fruges molitas: Græci tamen fruges integras, nec fresas, nec molitas aspergebant hostiæ. Argumento est quod ὀλαὶ a Græcis, & οὐλοχύται vocantur, quæ erant hordei integræ fruges cum sale mixtæ. Hor. 3. Carm. 23. 20. expressit quum scripsit,
Farre pio, & saliente mica. quod est, Salis grano saliente, & farre, sed molito tamen. Virg. 12. Æn. 173.
Dant fruges manibus salsas. Græci autem, ut Theophrastus scripserat, hordeo non molito in sacris, in priscæ memoriam vitæ, utebantur, in qua homines nondum molere fruges, sed solidis vesci solebant. Est igitur Mola salsa, tanquam Molitura salsa, ut molæ qua frumenta franguntur nomen, molito farri tribuatur. Hæc Turnebus.
Sancta. Tibull. lib. 1. 5. 14.
Indocere molas cultro. Lucan. lib. 1. 605.
Inspergere. Cic. 2. de Divin. 37. Caput est in jecore, cor in extis; jam abscedet, simul ac molam & vinum insperseris, deus id eripiet, vis aliqua conficiet, aut exedet, &c.
Testari deos mola. Virg. 4. Æn. 517.

Mŏlāris, e. Adj. [μυλιαῖος] ut, Lapis molaris, ex quo mola fit. Plin. lib. 36. cap. 23.
Dentes molares, qui & Maxillares. Quintil. 2. 19. a Molo, molis, quod cibum a ceteris dentibus infractum ipsi molunt.

Mŏlāris, is. m. [γόμφιος, μυλίτης, μύλη] τοῦ Dens subaudito. Juven. 13. Sat. 212.
— interque molares
Difficili crescente cibo.
Presso stridere molari. Juven. 5. Sat. 160.
Molaris, subaudito Lapis. Stat. 5. Theb. 386.
— vastæque sudes, fractique molares.
Libravit. Stat. 5. Theb. 561.

Mŏlārius, a, um. Adj. [μυλικὸς] Quod ad molam pertinet: ut, Asinus molarius, Quo utimur ad molam. Cato de R. R. cap. 11. Asinum molarium unum.

Mŏlo, [μύλλω, ἀλέω, ἀλήθω] ĕre. Mola terere. Ter. Phorm. 2. 1. 19.
Molendum usque in pistrino, vapulandum, habendæ compedes. Plin. lib. 7. cap. 56. Ceres frumenta invenit, quum antea glande vescerentur. Eadem molere & conficere, in Attica. Plin. lib. 33. cap. 4. Quod effossum est tunditur, lavatur, uritur, molitur in farinam.

Mŏlĭtus, a, um. Partic. Cato de R. R. cap. 162. Salis Romaniensis moliti semodius.
Cibaria molita. Cæs. 1. Bell. Gall. 5.
Vicia molita. Varro 2. de R. R. 2.
Molitum, absolute, dixit Plaut. Menæch. 5. 6. 15.

Mŏlĭtūra, æ. f. [ἄλεσμα] Plin. lib. 15. cap. 23. Molitum etiam præstant jejunio feminarum quandam imaginem panis. Sic Frob. Sed V. not. Hard.

Mŏlĭtor, ōris. m. [μυλωθρὸς] Qui molit. V. Parei Lex. Crit. p. 748.

Mŏlĭtrix, icis. f. [μυλωθρίς] Quæ molit.

MOLENDARIUS, a, um. Quod ad molendum pertinet. ut, Meta molendaria. Paulus l. 18. §. 5. de instruct. & instrum. leg. V. Ammian. 17. 8. & dict. seq.

MOLENDINARIUS, a, um. aliud Adj. [[illegible]] Quod ad molendinum pertinet: ut, Mola molendinaria. Paulus D. de fund. instruct. l. Cum de lanionis, Asinam molendinariam & molam negat Neratius instromento fundi contineri. Haloander & Pandectæ Florentinæ habent Molendariam. Ut ibidem paulo post, Meta molendaria.

MOLENDINARIUS, I. m. Qui molæ præest. Grut. Inscript. p. 114. n. 6. VT OMNIVM MOLENDINARIOR. FRAVDES AMPVTENTVR.

MOLETRINA, æ. f. [μύλων, μύλωνες] a Molendo, Pistrinum olim dicebatur, quo tempore tundebantur frumenta, non autem molebantur. Cato in Thermum, Nervo, carcere, moletrina. Hæc Nonius 2. 320. Bodæus, Aquariarum autem molarum loca, quibus nunc utimur, moletrinas, ut arbitror, appellare possumus, ut ex Nonio colligo.

MOLINUS, a, um. Adj. Idem quod Molaris. ut, Molinum saxum. Tertull. adv. Marc. 4. 35.

MOLINA, æ. f. Idem, quod Mola. Ammian. 18. 20. Al. 9. Molinæ ad calles artandos ædificatæ. V. Vales. ad loc. Gloss Vet. Molina, [illegible].

MOLILE, is. n. Instrumentum quod molæ, aut collis boum, vel humeris servorum adalligatur ad trudendas molas. Cato R. R. cap. 11. Jugum asinarium unum, orbem aheneum unum, molile unum, aheneum, quod capit culleum unum. Turneb. Scapus, vel manubrium, quo movetur mola, molile vocatur, ut a libra librile. [Forte jungendum, Molile unum aheneum, &c. Estque vasis genus, quo farina excipiebatur. conf. cap. 10.

MOLÆ, arum f. Deæ quædam antiquitus dictæ sunt, filiæ Martis, de nomine molarum appellatæ, quod Mars, ut molis fruges, sic bellis homines frangat & comminuat. De his meminit Gell 13. 22. qui in Romanis comprecationibus nominari solitas esse Molas Martis scribit, & post eum Turnebus, quem vide in Advers. 19. 11.

MOLENDARIUS, V. MOLA.

MOLEMONIUM, I. n Herba, quæ faciles vomitiones præstat. Plin 26. 7.

MŌLES, is. f. [ὄγκος, βάρος] Res magna & magni ponderis; a movendo dicitur. Festus, Moles pro magnitudine fere poni solet. Virg. 3. Georg. 370.

— confertoque agmine cervi
Torpent mole nova. i. e. Magnitudine, Inquit Servius. Columel. lib. 3. 8. India perhibetur molibus ferarum mirabilis.

Molem & montes, pro Molem montium dixit Virg. 1. Æn. 65. Figura est [illegible]. Servius.

Alta moles Aventini Sil. lib. 12. 713.

Immanis. Virg. 9. Æn. 516.

Ingens. Virg 5. Æn. 223.

Nativa moles. Ovid. 5. Fast. 149.

Prærupta. Ovid. 2. Epist. 132.

Saxea stat moles templum ingens cineri. Stat. 6. Theb. 242.

Edocere aeriam. Stat. 5. Silv. 3. 48.

Exstruere opere magnifico. Cic 14. Philipp. 33.

Oppresserat molibus insanis substructionum aras Albanorum. Cic pro Milon. 85.

Structæ. Tacit. 2. Ann.

Moles in mari dicitur, Structura, qua excluditur aqua. Cic. 4. Att 15. Constat enim aditus insulæ esse munitos mirificis molibus. Cæs. 1. Bell. Civil. 25. Quia fauces erant angustissimæ portus, molem atque aggerem ab utraque parte litoris jaciebat Hic Moles, inquit Bodæus, est Immensa structura in portu aliquo objecta ad arcendum fluctus, qualis est Genuæ.

Attollere immensam. Virg. 2. Æn. 185.

Crescit onda præcelsis molibus. Stat. 1. Silv. 5. 27.

Jacere moles ab utroque portus cornu. V. JACIO.

Jacere in mare moles. Hor. 3. Carm. 1. 34.

Opponere fluctibus moles. Cic. 2. Off. 14.

Positæ. Juven. 12. Sat. 75.

Tandem intrat positas inclusa per æquora moles. Per Positas intelligit Ostiensem portum, quem Claudius Cæsar Ostiæ exstruxit, ut est apud Sueton. in Claud. Cæs. cap. 20.

Prima fuit rerum confusa sine ordine moles. Ovid. 2. de Arte Am. 467.

Operosa mundi. Ovid. 1. Met. 258.

Rudis indigestaque. Ovid. 1. Met. 7.

Chimæra ingens mole ingenti. Virg 5. Æn. 118. Et ibid. 223.

Inde Gyan, ipsamque ingenti mole Chimæram Consequitur.

Moles, pro Magnitudine, ad res animatas transfertur. ut,

Crassa mole leo. Claud. 2. in Eutrop. 377.

Densa mole feruntur ad muros. Virg 12. Æn. 575.

Tarda mole se ferre homines magni & crassi dicuntur, Qui ob corporis molem tarde ingrediuntur. Stat. 5. Theb. 442.

Vasta mole se movens. Virg. 3. Æn. 656. de Polyphemo.

Membris & mole valens. Virg. 5. Æn. 431.

Moles, Difficultas: quoniam quæ magna sunt, difficilia esse consueverunt. Virg. 5. Æn. 37.

Tantæ molis erat Romanam condere gentem!

Tantæ molis erat, Tam molestum erat. Hoc molestum est. *Un pesant fardeau* H St. Exponendum erat, Tanti operis, ac molliminis.

Belli moles. Tacit. 1. Hist. 61.

Curarum moles. Tacit. 12. Ann. 66.

Injuriæ molem sustinere. Cic. 1. in Catil. 23.

Mali molem a cervicibus suis depellere. Cic. 3. in Catil. 17.

MOLESTUS, a, um. Adj. [[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]] Qui alicui gravis est, nec sinit eum quiescere, & a Moles dicitur. Ter. Eun. 3. 2. 31.

Verum ubi molestum non erit, ubi tu voles,
Ubi tempus tibi erit, sat habet si tum recipitur. Cic. de Senect. 7.

Importunitas autem & inhumanitas omni ætati molesta est. Idem de Amicit. 89. Molesta veritas est, siquidem ex ea nascitur odium. Idem 15. Att. 13. Molesti interpellatores. [Ut moles est ingens onus, sic Molestum, est Valde onerosum.

Magis molestus. In MAGIS.

Laboriosus & molestus. Cic. 3. de Legib. 19.

Odiosum & molestum est cupidis carere: satiatis vero & expletis jucundius est carere. Cic. de Senect. 47.

Quovis sermone molestus. Hor. 1. Serm. 3. 65.

Nisi forte molesti intervenimus, vanissa delectat. Cic. 2. de Orat. 14.

Amicitia intempestiva & molesta nunquam est. Cic. de Amicit. 22.

Cura. Ovid. 3. de Arte Am. 603.

Labor operosus & molestus. Cic. 2. de Nat. Deor. 59.

Lites cum Rege molestæ. Hor. 1. Serm. 7. 5.

Onus molestum portare. Hor. 1. Serm. 6. 99.

Otium tibi molestum est. Catull. 49. 13.

Negotiosa & molesta provincia. Cic. pro Muren. 18.

Tunica molesta. V. TUNICA.

Vita otiosorum gravis & molesta aliis minus est. Cic. 1. Off. 70.

Voces compesce molestas. Propert. lib 1. 5. 1.

Molestus etiam interdum Difficilis dicitur; ut, Separatio molesta. Ulpian. in l. Si servus. §. Item. D. Ad leg. Aquil. item si quis frumento arenam vel aliud miscuerit, ut molesta separatio sit: quasi de corrupto agi poterit. [Intelligit Operosam, & eo ipso Onerosam valde.

Compar. Cic. 5. Fam. 3. Ne vobis multitudine litterarum molestior essem.

Superl.. Cic. 1. Verr. 36. Omnis arrogantia odiosa est; tum illa ingenii atque eloquentiæ molestissima.

MOLESTE, Adv. [δυσχερῶς] Cum molestia, graviter, ægre. Cic. de Amicit. 90. Objurgari moleste ferunt.

Ferre moleste. Cic. 4. Acad. 148. Non moleste, inquit, fero nos hæc contulisse.

Pati & non moleste ferre. Cic. 3. Verr. 2.

Rogare moleste. In ROGO.

Compar. & Superl. Cic. 1. Q. frat. 1. pr. Quoniam ea molestissime ferre homines debent, quæ ipsorum culpa contracta sunt; est quiddam in hac re mihi molestius ferendum, quam tibi.

MOLESTIA, æ. f. [δυσχέρεια, ἀνία] Sensus sollicitudinis in re, quæ gravis est. Cic. 4. Tusc. 18. Molestia, ægritudo permanens.

Sine molestia, Nullo negotio. Ter. Eun. 5. 4. 6.

— virginem
Quam amabat, eam confeci sine molestia.

Quod sine molestia fiat, formula rogandi. Cic. 13. Fam. 14. Eum, quod sine molestia tua fiat, si qua in re opus ei fuerit, juveris.

Aberratio a molestiis. Cic. 15. Fam. 18.

Vacuus molestiis, vel A molestiis. Cic. 4. Fam. 4.

Judicialis. V. JUDICO.

Abducere a molestia. Cic. 4. Fam. 3.

Abstergere molestias. Cic. de Senect 2. Mihi quidem ita jucunda hujus libri confectio fuit, ut non modo omnes absterserit senectutis molestias, sed effecerit mollem etiam & jucundam senectutem.

Abesse a. V. ABSUM.

Addere. Ter. Eun. 1. 1. 32.

Afferre. Cic. 7. Fam. 13.

Afficere molestia. In AFFICIO.

Amovere. In AMOVEO.

Anticipare molestiam. Cic. 8. Att. 12.

Aspergere molestiam alicui. Cic. 2. Q. frat. 9. Nunc mihi jucunditatis plena epistola, hoc aspersit molestiæ, quod, &c.

Capere. Cic. pro Sull. 1. Ex hujus incommodis magnam animo molestiam capio.

Circumfusæ undique molestiæ. V. CIRCUMFUNDO.

Conflictari molestiis. Cic. 6. Fam. 13.

Delere molestiam alicui. Cic. 3. Q. frat. 8. Delevit mihi omnem molestiam recentior epistola.

Demere molestiam. Ter. in Adelph. 5. 3. 33.

Depellere. Cic. 2. Fam. 16. Nisi jam & ratio ipsa depulisset omnes molestias.

Deponere. Cic. 14. Fam. 7. Omnes molestias & sollicitudines, quibus te miserrimam habui, deposui & ejeci.

Devorare paucorum dierum molestiam. Cic. 6. Philip. 17.

Diluere, vel extenuare Cic. 3. Tusc. 34.

Dimovere. Cic. 1. Verr. 4.

Esse alicui molestiæ. Plaut. Pœn. prol. 35.

Ne & hic viris sint & domi molestiæ.

Esse in. Cic. 4. Fam. 13.

Exhibere alicui. Cic. 2. Att. 1. Jam exhibere mihi molestiam destiterunt.

Expedire molestia. Cic 2. Att. 25.

Fungi molestia. Cic. 5. Fam.

Habeo etiam illam molestiam, quod, &c. Cic. 16 Fam. 11.

Habent ea molestiam. Cic. 8. Att. 3. Sed in hoc ipso habent tamen idem fasces molestiam.

Implicari molestiis hæreditariis. Ulpian. l. Apud Cels. §. Si quis ex uno. D. De dol. mal. & met. except.

Laxare molestiam. Cic. 5. Fam. 14.

Levare molestiam. Cic. 3. Fam. 8.

Liberare molestia. Cic. pro Rosc. Com. 34.

Mitigare molestiam. Cic. Mitigare molestiam posset.

Privare molestia. Cic. Privares me ista molestia.

Renovare molestiam. Cic. 3 de Orat. 1.

Sedare molestiam. Cic. Pergamus ad ea solatia, quæ non solum sedare molestiis, &c. Sic 2. Offic. 13.

Suscipere molestiam. Cic. 16. Fam. 10. Festinare te nolo, ne nauseæ molestiam suscipias æger.

Trahere molestiam ex pernicie Reip. Cic. 4. Fam. 3.

Vindicare a molestia Cic. 1. Q. frat. 4

Vocare a molestia. Cic. 12. Att. 37. extr. Al. Quod me a mæstitia avocat.

MOLESTO, [ἀνιάω] āre. Molestum esse, vel fieri. Scribon. Larg. Comp. 71. Sed etiam raro valde molestat. Modestinus, in l. 20 D. de liberat. legat. Ab Aurelio Sempronio fratre meo neminem molestari volo. Adde Petron. Fragm. Trag. p. 30. & Fragm. Borm. p. 674. V. etiam Cellar. Cur poster. p. 223.

MOLESTANS, antis. Jul. Obsequens Observ 42. Pestilentia utrumque exercitum molestante.

MOLESTĀTIO, ōnis. f. Constant. Afer, 7. 6. Febris molestatio.

MOLETRINA, MOLILE. V. MOLA.

MŌLIOR, [[illegible]] īri. a Movendo, vel a Molibus; significat Movere. Liv. 9. 3. Num montes moliri sua sede paramus?

Moliri, [[illegible]] est vel Ingenio, vel Corpore ad aliquid agendum moveri. Cic. de Senect. 26. Sed videtis, ut senectus non modo languida atque

atque iners non sit, verum etiam sit operosa, & semper agens aliquid & moliens.

Moliri, [ἐργάζεσθαι, πραγματεύεσθαι, ἐπιχειρεῖν] Operari, vel facere. Cic. 1. Tusc. 68 Quarum altera, quam nos incolimus, sub axe posita ad stellas septem, unde — horrifer

Aquilonis stridor gelidas molitur nives. Columal. lib. 2. 2. 23. Et ideo minoribus aratris moliuntur, qui non valent alte perfossam novalium terram rescindere.

Facere & moliri aliquid. Cic. 4. Acad. 22.
Agere per se & moliri. Cic. 6. Fam. 10.
Id speramus, idque molimur. Cic. 1. Fam. 5.
Inepte moliri aliquid. Hor. de Arte Poet. 140.
Obscure. Cic. 2. Tusc.
Struere & moliri aliquid calamitatis alicui. Cic. pro Cluent. 178.
Amorem, odium, in judicum animis oratione moliri. Cic. 2. de Orat. 206.
Animum moliri. i. e. In certum statum componere. Ovid. 2. de Arte Am. 119.

Jam molire animum, qui duret, & astrue formæ.

Arcem. Virg. 1. Æn. 428.

— pars ducere muros,
Molirique arcem. quasi Molibus factis arcem attollebant, ut ait Servius; id est ingentibus ædificiis.

Atrium sublime moliri, Exstruere. Hor. 3. Carm. 1. 46.
Bellum moliri, Belligerare. Columel. in præf.
Bipennem in vites. Virg. 4. Georg. 331. i. e. Succidere vites. Servius.
Classem moliri, Parare classem, inquit Servius. Virg. 3. Æn. 6.
Corpora ex somno. Liv. 36. 24. pr.
Corruptelam judicii. Cic. in Parad. 6.
Crimina molitur, & accusatorem. Tacit. 12. Ann. 22.
Discordiam optimatium. Cic. de Arusp. Resp. 40.
Dolos molitur opertos. Valer. 3. Argon. 248.
Facinus dextera vindex molitur. Sil. lib. 11. 196.
Fores moliri. Tacit. 1. Ann. 39. i. e. Conari reserare vel effringere.
Fugam. Virg. 2. Æn. 109. i. e. Parare, Servius.
Fulmina. Virg. 1. Georg. 323. Agitare & jacere. Servius.
Genus pœnæ miserabile molitur. Ovid. 8. Met. 783.
Gradus seniles. Senec. Hippol. 4.
Gressus. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 438
Habenas manu. Virg. 12. Æn. 327. i. e. Regere. Servius.
Humum infra. Tacit. 11. Ann. 20.
Ignem. Virg. 10. Æn. 131.
Locum in aliquem moliri, Contendere aliquo. Tacit. 2. Hist. 33.
Insidias avibus. Virg. 1. Georg. 271. i. e. Aucupia facere. Servius.
Insidias filio moliri, Insidiari. Cic. pro Cluent. 176.
Iter moliri, Iter peragere. Virg. 6. Æn. 477. Servius.
Laborem. Virg. 4. Æn. 233. h. e. Præparare, aut exercere. Servius.
Locum. Virg. 7. Æn. 158. Subaudi Urbi.
Magna, Conari. Cic. 16. Att. 8.
Mœnia urbis. Ovid. 11. Met. 199.
Moram. Virg. 1. Æn. 413.
Morbos molitur rex deûm. Virg. 12. Æn. 852.
Muros urbis. Virg. 3. Æn. 132.
Nefas aliquod. Stat. 8. Theb. 504.
Nova. Claud. 4. Conf. Hon. 77.
Nuptias. Tacit. 12. Ann. 3. Nuptiasque Domitii, quem ex Cn. Ænobarbo genuerat, & Octaviæ, Cæsaris filiæ, moliri.
Obices portarum. Liv. 6. 33. extr.
Opera moliri, Operari. Columel. lib. 4. cap. 18. Cic. 1. de Nat. Deor. 32. Nihil enim agit, nullis occupationibus est implicatus, nulla opera molitur. h. e. Tentat & conatur facere.
Oppida. Hor. in Arte Poet. 309.
Periculum alicui, Struere. Cic. pro Sext. 1.
Pestem patriæ nefarie. Cic. 2. in Catil. 1.
Res novas, in NOVUS.
Terram altius, Fodere. Liv. 40. 29. pr.
Triumphos. Ovid. 14. Met. 719.
Viam. Virg. 10. Æn. 477. Ubi Servius, Viam molita, hoc est cum difficultate quæsivit: per quod & soliditas clypei, & minus firmus hastæ jactus ostenditur.
Vias vetitas moliri. Sil. lib. 4. 790.
Res nova molitur ad aures accidere. Lucret. lib. 2. 1023.
Naves moliuntur a terra. Liv. 37. 11. V. paulo infra.
Moliri, passivum. Lucil. lib. 7. Mutilamur, molimur, subducimur. i. e. Retinemur & moramur, inquit Nonius 4. 300. [Ita Gothofr. Sed Mercer. Muginamur legit, pro Mutilamur, ut sint Deponentia duo priora verba. Forte & Subducimus scribendum.
Ad ornatum transfertur. ut, Ter. Heaut. 2. 2. 11.

Dum moliuntur, dum comuntur, annus est. Sic sæpe de Navibus, ut Cic. 7. Verr. 87. Evolarat jam e conspectu fugiens quadriremis, quum etiam tunc ceteræ naves suo in loco moliebantur. i. e. Magno labore se explicabant, ut consequerentur. [Forte tamen τὸ Ancoras subauditur. Liv. 28. 17. extr. Prius in portum (vela) intulerunt quinqueremes, quam Pœni ancoras molirentur. Et cap. 36. extr. Ancoras, ne in moliendo mora esset, præcidunt.

MOLIENS, entis. Partic. Tacit. 2. Hist. 101. Eadem moliens. Et Cic. 2. de Nat. Deor. 59. Nec cessantium Deorum, nec ea, quæ agant, molientium cum labore operoso ac molesto.

MOLITUS, a, um. Partic. [ἐπιχειρήσας] Cic. 2. de Finib. 112. Molitus tanta. Et lib. 1. 50. Molita quippiam impietas. Adde Ovid. 1. Amor. 7. 33.

MOLITIO, ônis. f. [σύστασις, πραγματεία] Conatus ipse & machinatio. Cic. de Univers. 7. Quæramus igitur causam, quæ impulerit eum qui hæc machinatus sit, ut originem rerum, & molitionem novam quæreret. Idem 1. de Nat. Deor. 7. Quæ molitio, quæ ferramenta, qui vectes, quæ machinæ, qui ministri tanti muneris fuerunt?
Agrorum. Columel. in præf.
Rerum tanta molitio. Cic. 1. de Nat. Deor. 23.
Valli molitio. Liv. 33. 6.
Dura molitio. Senec. Quæst. Nat. 3. 30.
Furtiva molitio. Petron. cap. 91.

MOLIMEN, înis. n. [πραγματεύματα] i. e. Quod molimur, & conatus. Liv. 2. 36. Res tamen, suo ipsa molimine gravis, certaminibus in annum extrahitur.
Magnum molimen. Ovid. 12. Met. 357.
Rerum molimina. Ovid. 1. de Pont. 2. 73.
Circumspectare magno molimine, Hor. 2. Epist. 2. 93.

MOLIMENTUM, i. n. [πραγματεύματος] Idem. Liv. 37. 14. extr. Et eo minoris molimenti ea claustra esse, quod in fluminis modum, longum, & angustum, & vadosum ostium portus sit. Idem 1. 22. Motam certe sede sua parvi molimenti adminiculis, sequentis modo, accepimus.
Magni molimenti, ubi alii Momenti. Vide in Proodop. H. St.

MOLITOR, ôris. m. [πραγματευτής, ἐργάτης] Qui aliquid struit, conatur, & machinatur. Suet. in Domit. cap. 10. Quasi molitores novarum rerum.
Primæque ratis molitor Iason. Ovid. 8. Met. 302.
Molitor, Auctor & conditor, aut effector. Cic. de Univers. 14. Hanc igitur habuit rationem effector mundi, molitorque Deus, ut unum opus totum atque perfectum ex omnibus totis atque perfectis absolveret.

MOLITOR, V. post MOLA.

MOLITRIX, îcis. f. [ἐργάτις] Suet. in Claud. Neron. cap. 33. Antoniam, filiam Claudii, recusantem post Poppææ mortem nuptias suas, quasi molitricem novarum rerum, interemit.

MOLITRIX, V. post MOLA.

MOLLESCO, In MOLLIS.

MOLLIS, e, Adj. [μαλακός, μαλθακός, ἁπαλός, βλάξ, βλακός, χαλαρός, χαῦνος, πέπων, ἀνδρόγυνος] Tener, non durus, & proprie ad sensum Tactus refertur. A movendo dici ajunt, quasi Mobilis, quod in quamcunque partem facile trahi ac moveri possit. Lucret. lib. 4. 494.

Id molle, aut durum; gelidum, fervensve videri. Plaut. Capt. 4. 2. 71. Et mollem caseum.

Amaracus. Virg. 1. Æn. 697.
Amplexus. Virg. 8. Æn. 388.
Arista. Virg. 4. Ecl. 28.
Articulus mollis. Quintil. lib. 11. cap. 1. p. 976. Burm. Quam molli autem articulo tractavit Catonem? i. e. Molli brachio, molli manu, non acri manus ictu, aut ejus tenaci comprehensione. A pugilibus vel luctatoribus arcessita est traductio. Mollem porro articulum, vocat Mollem manum: nam in ea sunt articuli; ut Catull. 96. 8.

— abstersi omnibus articulis. i. e. Omnibus digitis. Aut potius brachium lacertumque; artus enim etiam habet, quos articulos per diminutionem vocat. Turnebus. V. Molli brachio, in BRACHIUM.

Brachio molli, & levi brachio aliquid facere, V. BRACHIUM. Conf. Stimulis mollibus infra.
Capilli molles. i. e. flexibiles. Horat. de Arte Poet. 33.
Carne in molli vermes nascuntur. i. e. Vitia in otiosis. Proverb. Petron. cap. 57.
Castaneæ molles, Maturæ. Virg. 1. Ecl. 82.
Cera. Cic. 3. de Orat. 175. Sed ea nos quum jacentia sustulimus a medio, sicut mollissimam ceram, ad nostrum arbitrium formamus & fingimus.
Cerebrum. Ovid. 12. Met. 436.
Cervix. Lucret. lib. 6. 744.
Colla mollia, Domita. Virg. 3. Georg. 204.
Coma. Senec. Agamem. 7. 25.
Digiti. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 217.
Folia. Virg. 5. Ecl. 31.
Fraga. Ovid. 13. Met. 816.
Fronde molli premere crines. Virg. 4. Æn. 147.
Gramen. Lucret. lib. 2. 29.
Herba. Virg. 7. Ecl. 45.
Hyacinthus. Virg. 6. Ecl. 34.
Internodia mollia poplitum. Ovid. 6. Met. 256.
Lana. Virg. 2. Georg. 120.
Lanugo. Lucret. lib. 5. 813.
Latus. Ovid. 19. Epist. 138.
Manus. Ovid. 1. Amor. 4. 24.
Manu molli rigida jaculari gæsa. Senec. Hippol. v. 100.
Manus non faciunt molles ad fera bella. Ovid. 14. Epist. 36.
Pabula. Ovid. 7. Met. 284.
Pectus. Ovid. 4. Fast. 4.
Pensa mollia devolvunt fusis. Virg. 4. Georg. 348.
Pes mollis equi, Ungula fragilis. Hor. 1. Serm. 2. 88.
Pisces molles. Plin. lib. 9. cap. 28. De piscibus sanguine carentibus proprie dicitur.
Pluma. Virg. 10. Æn. 192.
Prata. Virg. 2. Georg. 384.
Stimulis haud mollibus incitat iras. Virg. 11. Æn. 728.
Tactus mollissimus corporis. Columel. lib. 6. cap. 1.
Tiliæ. Ovid. 10. Met. 92.
Velamina, Vestes. Ovid. 3. Met. 594.
Venter. Hor. Epod. 8. 9.
Ulvis torus de mollibus. Ovid. 8. Met. 655.
Mollis etiam ad alios sensus translatum. ut
Odor mollissimus. Plin. lib. 12. cap. 19. Probatur casia recens maxime, & quæ sit odoris mollissimi. h. e. Delicatissimi, non vehementis.
Vinum molle, Carens asperitate & defæcatum. Virg. 1. Georg. 341.
Aditus molles, Faciles. Virg. 4. Æn. 423.
Æstus mollior, Mitigato calore. Virg. 1. Georg. 312.
Animus mollis, in bonam partem, pro Facili & tractabili. Cic. 1. Att. 14. Quanta sit in Q. fratre meo comitas, quanta jucunditas, quam mollis animus & ad accipiendam, & ad deponendam offensionem, nihil attinet me ad te, qui ea nosti, scribere.
Ascensus mollior, Facilis. Liv. 27.
Aura mollior. Ovid. 3. Epist. 44.

Nec venit inceptis mollior aura meis.

Clivus, Non arduus, facilis ascensu. Virg. 9. Ecl. 8. Nonius 4. 301. Cæs. de Bell. Gall. lib. 7. 46. pr. Mollire clivum. Et, Molle fastigium, apud eundem.
Hiems mollis, Non dura & aspera. Stat. 3. Silv. 5. 83.
Iter. Ovid. 2. Amor. 16. 20.
Via. Liv. 34.
Via non est ad astra mollis e terris. Senec. Herc. fur. 6.
Cor ad preces, Flexibile. Ovid. 3. Trist. 10. 66.

Favillæ. Ovid. 3. Fast. 561.
Flamma. Virg. 4. Æn. 66.
Flumen. Claud. de Laudib. Seren. 201.
Fretum. Ovid. 14 Met. 558
Genus dicendi molle & remissum. Cic. 2. de Orat. 95. Alia quædam dicendi molliora ac remissiora genera viguerunt. Medium dicendi genus intelligit; quod quidem secutus est Demetrius Phalereus, ut ibidem docet Cicero. In quo genere (ait Cic. in Orat. 92.) multi floruerunt apud Græcos; sed Phalereus Demetrius præstitit ceteris, cujus oratio sedate placideque loquitur. Primus enim (ut idem ait in Bruto 38.) inflexit orationem, & eam mollem teneramque reddidit. Tale est illud ejusdem in Bruto 132. de Q. Catulo; Quem librum de rebus gestis suis conscriptum molli & Xenophonteio genere sermonis misit ad A. Furium poetam familiarem suum.
Hora. Propert. lib. 2. 28. 16.
Imperia Veneris. Hor. 4 Carm. 1. 6.
Jussa haud mollis, Non levia aut contemnenda. Virg. 3. Georg. 41.
Lex. Cic 3. Verr. 26. Utram igitur putas legem molliorem?
Litora mollia naufragiis. Ovid. 1. de Pont. 2. 62.
Oratio mollis & liberalis. Cic. 6. Fam. 14. Ex oratione Cæsaris, quæ sane mollis, & liberalis fuit. V. Umbratilis oratio, in ORO. & Genus dicendi molle. paulo supra.
Oratio mollis & pellucens. V. Pellucens in PELLUCEO.
Oratio mollis, tenera, & ita flexibilis, ut sequatur quocunque torqueas. Cic. in Orat. 52. V. Genus dicendi molle.
Os, Verecundum. Ovid. 4. Trist. 3. 70.
  Purpureus molli fiat in ore pudor. i. e. Pudeat. al. Rubor.
Pecus, Infimum. Virg. 3. Georg. 299.
Prece molli vincuntur dura pectora. Tibull. lib. 3. 4. 76. Ovid. 2. Amor. 2. 66.
  Quid precibus nostris mollius esse potest?
Querelæ. Hor. 2. Carm. 9. 17.
Senectus mollis ac jucunda. Cic. de Senect. 2. Non modo omnes absterserit senectutis molestias, sed etiam effecerit mollem ac jucundam senectutem.
Sententiæ. Cic. 1. in Catil. 30. Qui spem Catilinæ mollibus sententiis aluerunt; conjurationemque nascentem non credendo corroboraverunt.
Servitium. Tolerabile. Tacit 4. Hist. 57.
Stabula. Virg. 3. Georg. 295. h. e. Clementiora, & aëris temperati; vel propter plagam australem; vel propter suppositas herbas animalibus. Servius.
Tempora. Ovid. 4. Trist 8. 31.
Tempora mollissima fandi, Opportuna. Virg. 4. Æn. 293.
Verba. Ovid. 6. Fast. 130.
Verbis mollibus lenire. Hor. Epod. 5. 83.
Umbræ molli succedere. Virg. 3. Georg. 464.
Undæ. Lucret. lib. 2. 377.
Voluntas. Cic. pro Milon. 42. Nihil enim est tam molle, tam tenerum, tam aut fragile, aut flexibile, quam voluntas erga nos, sensusque civium.
Lacrymis mollis, Exorabilis. Propert. lib. 3. 13. 29.
Ira mollissimus. Claud. 1. in Eutrop. 364.
  — facilisque moveri
  Supplicibus, mediaque tamen mollissimus ira.
In obsequium mollis, facilisque rogantibus esses. Ovid. 2. Amor. 3. 5.
In Repub. & inimicitiis auricula infima mollior aliquis. Cic. 2. Q. frat. 15. V. Auricula, in AURIS.
Homo mollis, Effeminatus, non severus, minime fortis, pusilli & abjecti animi. Plin. lib. 25. cap. 5. Vetant dari senibus & pueris; item mollibus ac feminei corporis animive, exilibus ac teneris.
Homo solutus & mollis in gestu. Cic. de Clar. Orat. 225.
Philosophus mollis, languidus, enervatus, omnia ad voluptatem corporis doloremque referens. Cic. 1. de Orat. 226.
Mollis, & parum vir. Quintil. lib. 5. cap. 9.
Effeminatum aut molle, aut ne quid durum aut rusticum sit. Cic. 1. Off. 129.
Ætas mollior luxu. Claud de Bell. Get. 160.
Anni molles, Pueritia. Ovid. 1. Epist. 111.
Cogitationes mollissimæ. Cic. 1. Tusc. 95. Nam nunc quidem cogitationibus mollissimis effeminamur, &c. Alia exemplaria habent Molestissimis.
Columba. Hor. 1. Carm. 37. 18.
Cultus. Cic. 2. Tusc. 36. Quod Spartiatæ etiam in feminas transtulerunt, quæ ceteris in urbibus, mollissimo cultu, parietum umbris occuluntur.
Disciplina. Cic. 1. de Finib. 37.
Inertia. Hor. Epod. 14. 1.
Ingenium nobis molle Thalia dedit. Ovid. 15. Epist. 84.
Lyra, Stat. 10. Theb. 870.
Ministri. Ovid. 4. Fast. 243.
Modi citharæ molles. Hor. 2. Carm. 12. 3.
Oculis est mollibus. Ovid. Rem. Amor. 340.
Otia mollia securæ peragebant gentes. Ovid. 1. Met. 100.
Pueri. Hor. Epod. 11. 5.
Quies. Lucret. lib. 4. 988.
Somnos molles carpere. Virg. 2. Georg 470.
Somno molli dedita membra. Lucret. lib. 3. 113.
Studiis assuetus mollibus ipse fui. Ovid. 1. Trist. 4. 74.
Tarentum molle. Hor. 2. Serm. 4. 34 Ubi, si Macrobio 2. Sat. 14. extr. credimus, errasse videri potest, qui etymologiam respiciens, idem esse Terentum, & Tarentum, crediderit. Nam quæ dicuntur oves Tarentinæ, eas Terentinas dici debere credit, quod Terenum Sabinorum lingua sit molle Sed Flaccus potius ad populi fortasse mores, quam vocis notationem respexit. Turnebus. conf. TARENTUM.
Versus molles, Amatorii. Ovid. 2. Trist. 307.
Vir. Ovid. 9. Epist. 72.
Vita. Ovid. 5. Trist. 3. 9.
Vultus. Ovid. 10. Met 609.
Molle atque facetum Hor. 1. Serm. 10. 44.
Dictu haud mollia. Sil. lib. 1. 113.
MOLLĬCŬLUS, a, um. Adj. dimin. Plaut. Pœn. 1. 2. 154. Meus molliculus caseus.

Versus molliculi. Catull. ad Aurelium, 17. 4.
MOLLICELLUS, a, um. dimin. a Mulliculus. Catull. ad Thallum, 25. 1.
  Cinæde Thalli, mollior cuniculi capillo,
  Vel anseris medullula, vel imula mollicella. al. Imula oricilla.
MOLLĬTER, Adv. [μαλακῶς] Superl. Cic. 2. de Nat. Deor. 129. Et cubilia sibi nidosque construunt, eosque quam possunt mollissime substernunt, ut quam facillime ova serventur.
Compar. Accipere mollius. Tacit. 2. Ann. 30.
Adire molliter impresso conor torn. Propert. lib. 1. 3. 12.
Claudit molliter admissum Tarbellicus æquor. Lucan. lib. 1. 431.
Cubent ut mea defunctæ molliter ossa. Ovid. 1. Amor 8 108.
Curare se molliter, i. e. Delicate, inquit Donatus. Ter. Adelph. 5. 2. 1.
Excipere molliter cadentem. Ovid. 11. Met 785.
Facere aliquid parce & molliter. Cic. 1. Fam. 9.
Fallere austerum laborem molliter studio. Hor. 2. Serm. 2. 12.
Ferre molliter, Placide, æquo animo. Cic. de Senect. 5 Quod ferendum est molliter sapienti. Idem 2. de Finib. 64. Aberat omnis dolor; qui si adesset, nec molliter ferret, &c.
Gerere bellum molliter. Sallust. de Rep. ord.
Incedit molliter. Ovid. 2. Amor. 4. 23.
Interpretari molliter. Tacit. 2. Hist. 96.
Quiescant ossa. Virg. 10. Ecl. 33.
Recubare molliter & delicate. Cic. 3. de Orat. 60.
Sollicitare molliter admota manu. Ovid. 3. Amor. 7. 74.
Solvere partus molliter dicitur mulier. Ovid. 3. Fast. 258.
Vivere delicate & molliter. Cic. 1. Off. 106.
Vivere in patria molliter. Ovid. 3. Trist. 1. 24.
Molliter, sine verbo expresso positum. Plaut. Pseud. 5. 2. 7.
  — quid tu (malum) argo in os mihi ebrius irructas?
  P. Molliter, sustine nunc me, cave ne cadam; non vides me ut madide madeam? [Immo Molliter sustine, vel Molliter siste nunc me, ut in codicibus emendatis est.
MOLLĬTIA, æ. & MOLLĬTIES, ēi. f. [μαλακότης, μαλθακία, ἁπαλότης, θρύψις] Plin. lib. 13. cap. 9. Differens brevitate ac mollitie. Columel. lib. 7. cap. 2. Ex his rursus quicquid conceptum est, maternam mollitiem, paternum & avitum retulit colorem.
Cervicum mollitia. Cic. in Orat. 59.
Maris mollities, Placiditas, tranquillitas. Auctor de Viris illust. cap. 22.
Naturæ agilitas mollitiesque. Cic. 1. Att. 14.
Victus alicujus imbecillitas & mollities. Cic. 12. Att. 25.
Mollities, sive Mollitia, ad animum transfertur. ut, Ter. Eun. 2. 2. 16.
  Ejiciunda hercle hæc mollities animi; nimis me indulgeo. Sallust. Catil. cap. 52. Sed inertia & mollitia animi, alius alium exspectantes, cunctamini. Cic. 5. de Finib. 58. In primo enim ortu inest teneritas & mollities quædam, ut nec res videre optimas, nec agere possint. Al. Temeritas. Ibid. lib. 1. 33. Qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum & dolorum fuga.
Animi lenitas & mollitia. Cic. pro Sulla 18.
Animi mollitia lenitatem imitatur. Cic. in Partit. 81.
Labuntur ad mollitiem mores. In LABOR, eris.
Vincere quamlibet mulierculam mollitia. Hor Epod. 11, 35.
Mollitiæ, plur. Paterculus lib. 1. 6. Sardanapalum eorum regem mollitiis fluentem, & nimium felicem malo suo, &c. Pharnaces Medo imperio vitaque privavit. Idem lib. 2. 88. Otio ac mollitiis pæne ultra feminam fluens. De Mæcenate loquitur.
MOLLĬTŪDO, inis. f. [χαυνότης] Idem quod Mollities. Cic 3. de Orat. 99. In ipso tactu esse modum & mollitudinis & lævitatis. Ibid lib. 3. 161. Nam & odor urbanitatis, & mollitudo humanitatis, & murmur maris, & dulcedo orationis, sunt ducta a ceteris sensibus. Idem 5. Tusc. 46. Lenitudo orationis, mollitudo corporis.
Raritas & mollitudo. Cic. 2. de Nat. Deor. 136. In pulmonibus autem inest raritas quædam, & assimilis spongiis mollitudo, ad hauriendum spiritum aptissima.
Vocis mollitudo. Auct ad Heren lib. 3. 20. Mollitudinem vocis, hoc est, ut eam torquere in dicendo pro nostro commodo possimus, maxime faciet exercitatio declamationis.
MOLLESCO, [μαλακίζομαι, μαλακύνομαι] ĕre. Molle aut placatum fio. Claud. lib 1. de Rapt. Proserp 226.
  Ferrea lascivis mollescant corda sagittis. Ovid. 4. Met. 186.
  Quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde
  Semivir, & tactis subito mollescat in undis.
Colla mollescunt juvencis. Catull. Argon. 62. 38.
Genus humanum primum mollescere cœpit. Lucret. lib. 5. 1013.
Pectora mollescunt, asperitasque fugit. Ovid. 1. de Pont. 6 8.
MOLLIO, [μαλακύνω, μαλθακίζω, μαλάττω, ἀναλύω] ire. Molle facere. Cic. 2. de Nat. Deor. 134. Dentibus autem in ore constructis manditur, atque ab his extenuatur & mollitur cibus. Sed hic forte rectius legas, Molitur, pen. corr. a Molo, molis: hoc est Conteritur, & velut mola comminuitur.
Ferrum mollit ignis. Hor. 1. Serm. 4. 20.
Lanam mollire. Ovid. 3. Fast 817.
Mollire, per translationem. Ovid. 3. de Arte Am. 545.
  Scilicet ingenium placida mollitur ab arte.
Accessus molliet illa tuos Ovid. 1. de Arte Am 352.
Animos mollire, Temperare, mites facere. Cic. 2. Tusc 27. Molliunt animos nostros; ita sunt deinde dulces, ut non legantur modo, sed etiam edifcantur.
Animos mollire, pro Effeminare. Cic. 5. Tusc. 78. Sed nos umbris, deliciis, otio, languore, desidia animum infecimus, opinionibus, maloque more delinitum mollivimus
Animos mollit, & temperat iras, Placat. Virg. 1. Æn. 61. Ovid. 1. Amor. 9. 42.
  Mollirent animos lectus & umbra meos.
Carnem mollire. Lucret lib. 6 969.
Dissensiones mollire. V. Dissensio, in DISSENTIO.
Fructus feros colendo. Virg. 2. Georg. 36.
Hominem mollire, Placare Ter. Phorm 2. 2. 13. Cic. de Senect. 10. Et Annibalem juveniliter exsultantem, patientia sua molliebat.
Impetum alicujus mollire obsecundando, Reprimere. Liv. 3. 35.
Invidiam, Minuere. Tacit. 4. Ann. 30.
Iras. Liv. 1. 9. extr.

Mare mollire, Placare, molle reddere. Accius Thelepho, Remisque niai, properiter navem in fugam tradunt subter saxa ad lævam, qua mona mollibat mare. Et Nonio 4. 301.

Opus grave mollire indocili numero, i. e. Rudi cantilena. Ovid. 4. Trist. 1. 6.

Pectora alicujus, Placare. Hor. Epod. 3. 14.

Penates hostia mollire. Hor. 3. Carm. 23. 19.

Pœnam, Mitigare. Ovid. 3. Trist. 5. 53.

Verba dura usu mollienda. Cic. 1. de Nat. Deor. 96.

Durescere & Molliri, contraria. Cic. 2. de Nat. Deor. 26. Itaque & Aquilonibus reliquisque frigoribus adjectis durescit humor, & idem vicissim mollitur tepefactus, & tabescit calore.

Languescere & molliri. Cic. 12. Philip. 8. Ipsa illa Martia, cælestis & divina legio, hoc nuntio languescet & mollietur, atque illud pulcherrimum nomen Martium amittet.

Amore molliri. Sil. lib. 13. 118.

MOLLĪTUS, a, um. Partic. [μαλακυνθεὶς] ut, Membra mollita. Ovid. 4. Met. 381.

Agros mollitos oblimatosque ad serendum relinquit recedens Nilus. Cic. 2. de Nat. Deor. 120.

Feritas mollita. Ovid. 4. Fast. 217.

MOLLIMENTUM, i. n. Lenimentum. Seneca de Tranquil. cap. 10. pr. Nullo melius nomine de nobis natura meruit, quam quod, quum sciret quibus ærumnis nasceremur, calamitatum mollimentum consuetudinem invenit.

MOLLITĪVUS, a, um. Adj. Molliendi vim habens. Constant. Afer. 4. 17. Mollitivum cataplasma.

MOLLESTRA, æ. f. Pelles oviles antiqui mollestras dicebant, quibus galeas extergebant, inquit Festus. Sic Latini vocabulum Græcum depravarunt, & e μηλωτὴ Mollestram interpolarunt. Turneb.

MOLLICĪNA, æ. f. Vestis, inquit Nonius 14. 23. a mollitie dicta. Nævius Epidico, Mollicinam, crocotam, chirodotam, ricam, ricinium.

MOLLICŎMUS, a, um. Adj. Avien. Descript. Orb. v. 1081.

— mollicomis tellus insternitur herbis.

MOLLIFĬCUS, a, um. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 4. 1. Artificus carnis, & mollificus corporis.

MOLLĬFĬCO, āre. Macer. de Herbis 4. 14.

Escis illius quia venter mollificatur.

MOLLIPES, ĕdis. [μαλακόπους] Qui mollem habet pedem. Cic. 1. de Divin. 15.

Mollipedesque boves spectantes lumina cæli. Ex quodam poeta.

MOLLŪGO, inis. f. Species est lappaginis, similis anagallidi, nisi quod ramosior est, ac pluribus foliis, aspera alioqui, & gravi odore. Plin. lib. 26. cap. 10. Quidam eandem credunt cum ea quam Dioscorides vocat Hippophæston.

MOLLUSCA, æ. f. [μαλάκινα κάρυα] Nucis genus. a mollitie putaminis dictæ. Plin. lib. 15. cap. 22. Molluscæ putamen rumpentes. Non est mollusca pomum id quod vulgo persicum nominatur, ut putavit Macrobius lib. 3. Saturn. cap. 18. Auctore Perotto.

MOLLUSCUM, i. n. [δένδρου εἶδος] Arboris species. Plin. lib. 16. cap. 16. Pulcherrimum vero est bruscum, multoque excellentius etiamnum molluscum. Tuber utrumque arboris ejus. Sed bruscum intortius crispum; molluscum simplicius sparsum. Et, si magnitudinem mensarum caperet, haud dubie præferretur cedro.

MOLO, ĕre. V. MOLA.

MOLO, ōnis. m. [Μόλων] Orator Alabandensis, qui Rhodi claruit Ciceronis ætate; cujus meminit Plutarch. in vita Cic. & Strab. lib. 14. V. APOLLONIUS. [Ubi tamen male tanquam duo proponuntur Apollonii Molones, Rhodius, & Alabandensis, cum unus idemque sit, a patris cognomine Μόλωνος, i. e. Molonis filius, itemque Molon & ipse appellatus.

MOLŎCHATH, [Μολοχὰθ] Africæ fluvius, Mauritaniam Cæsariensem a Massæsylorum regione dirimens. Plinio 5. 11. & Sallustio Jug. 92. Mulucha dicitur.

MOLOCHE, quæ & MALACHE, es. f. [μολόχη, ἡ μαλάχη] Herba est notissima, quam Latini Malvam appellant.

Moloche agria, [μολόχη ἀγρία] Herba est inter silvestris malvæ genera enumerata a Galeno. Plinius Hibiscum interpretatur lib. 20. cap. 4. & pastinacæ similem facit.

MOLŎCHĪNUS, a, um. Adj. [μολόχινος] a Græco, Color flori similis malvæ, inquit Non. 16. 2. Cæcil. Pausimacho, Carbasina, molochina, ampelina. Quasi Malachinus, qui in purpuram inclinat. Græci enim μολόχην, malvam dicunt.

MOLOCHINĀRIUS, i. m. [μολοχινοβαφεὺς] Molochini coloris infector, inquit Nonius l. c. Plaut. Aulul. 3. 5. 40. Astant molochinarii, petunt fullones. conf. Parei Lex. Crit. p. 749.

MOLŎCHĪTES, æ. m. [μολοχίτης] Gemma est non translucens, spissa viriditate malvæ colorem referens, unde & nomen accepit. V. Plin. lib. 37. cap. 8.

MŎLON, ōnis. m. Herba, quam μῶλυ Dioscoridis esse putat Harduin. ad Plin. 26. 7.

MŎLORCHUS, i. m. Domitius dicit Instrumentum esse nauticum ad latentia saxa indaganda. Stat. 3. Silv. 2. 30.

Sint quibus exploret rupes gravis arte molorchus. Alii legunt Molochus. V. Barth. ad h. l. & Gevart. conf. MOLOBTHRUS.

MŎLORCHUS, i. m. [Μόλορχος] Pastor juxta Nemeam silvam habitans, qui venientem Herculem, ad occidendum Nemeum leonem, hospitio excepit, ut scribit Servius ad illud Virg. 3. Georg. 19.

— Alpheum linquens, lucosque Molorchi.

Cleonæus Molorchus. Stat. 4. Theb. 160.

Parci domus Molorchi. Stat. 4. Silv. 6. 51.

Pauperis arva Molorchi. Stat. 3. Silv. 1. 29.

MŎLORCHÆUS, a, um. Adj. Tibull. 4. 1. 13.

Læta Molorchæis posuit vestigia tectis.

MŎLOBTHRUS, i. m. [μολόβθρος] Perpendiculum. Dictio composita, quæ significatur Rectum plumbum, μόλυβδος, plumbum; ὀρθὸς, rectus.

MŎLOSSIA, æ. f. [Μολοσσία] Regio, pars Epiri; a Molosso Pyrrhi & Andromaches filio nominata. Hinc

MOLOSSUS, a, um. [Μολοσσὸς] Adj. ut,

Canes Molossi. Hor. 2. Serm. 6. 114.

Colla Molossa armillati canes. Propert. lib. 4. 8. 24. Hellenismus est.

Gens Molossa. Ovid. 1. Met. 226.

MŎLOSSUS, i. m. [Μολοσσὸς] Scribit Theopompus fuisse XIIII Epirotarum gentes, e quibus celeberrimi fuerunt Chaones & Molossi.

Molossorum rex. Cic. Vide in ALMIA. H. St.

In Molossia nascebantur boni canes, Qui item Molossi dicuntur. Virg. 3. Georg. 405.

Nec tibi cura canum fuerit postrema, sed una
Veloces Spartæ catulos, acremque Molossum
Pasce sero pingui. Hor. Epod. 6. 5.
Nam qualis aut Molossus, aut fulvus Lacon,
Amica vis pastoribus.

Molossus, etiam Pes dictus est, ab ejus patriæ saltatione. Vel quod eo metri genere odas in templo Jovis, ad laudem ejus canere consueverunt, in memoriam Molossi Pyrrhi & Andromaches; a quo postea festa Molossia sunt dicta. Vel, ut alii volunt, quod Molossi, id est Thessali ad bellum procedentes, hujus modulata compositione utebantur. Constat autem tribus longis, ut Æneas.

MOLOSSĬCUS, a, um. Adj. [Μολοσσικὸς] Idem ac Molossus. Plaut. Capt. 1. 1. 18.

MOLOTHRUS, Genus vitis albæ, quam nonnulli ampeloleucen appellant, inquit Perottus. [Immo Molothorus, μολόθουρος Hesych. V. Steph. Thes. Gr.

MOLUS, i. m. [Μόλος] Homero, Vir fuit Cretensis, & Merionis aurigæ Idomenei pater.

MŎLUCRUM, i. n. inter cetera Illud mulierum vitium significat, quo eorum intumescit uterus, ut fœtu gravidarum. Alii scriptores Molam vocant; sed Afranius apud Festum Molucrum appellat. Turnebus.

Est item Lignum quadratum, ubi immolatur.

Item Illud quo molæ vertuntur, quod Græci μύλακρον dicunt. Hæc omnia omnia ex Festo, q. V.

MŎLY, yos. n. [μῶλυ] Herba. Plin. lib. 25. cap. 4. Laudatissima herbarum est Homero, quam vocari a diis putat Moly, & inventionem ejus Mercurio assignat, contraque summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Pheneum, & in Cyllene Arcadiæ tradunt, specie illa Homerica, radice rotunda nigraque, magnitudine cepæ, folio scillæ. effodi autem difficulter. Græci auctores florem ejus luteum pinxere. quum Homerus candidum scripserit. Ibidem plura.

MŎLYBDÆNA, æ. f. [μολύβδαινα] est (Inquit Plin. lib. 34. cap. 18.) quam alibi Galenam vocavimus, plumbi & argenti vena communis.

Molybdæna, Herba. Plin. lib. 25. cap. 13. Nascitur vulgo molybdæna, id est plumbago, etiam in arvo, folio lapathi, crassa radice, hispida. Hæc commendocata, si oculis subinde liniatur, plumbum, quod est genus vitii, ea oculo tollitur.

MŎLYBDĪTIS, is. f. [μολυβδῖτις] Plumbi spuma. Plin. 33. cap. 6. Fit in iisdem metallis & quæ vocatur spuma argenti. Genera ejus tria; optima quam chrysitin vocant; secunda, quam argyritin; tertia, quam molybditin. Et paulo post, Molybditis plumbi ipsius fusura, quæ fit Puteolis, & inde habet nomen.

MOLYBDOĪDES, æ. m. [μολυβδοειδὴς] Lapis plumbarius. Diosc. 5. 52.

MOLYCRIA, æ. f. [Μολυκρία] Oppidum est Ætoliæ, non procul ab Antirrhio promontorio, quod Rhium Molycricum appellavit Thucydides lib. 2.

MOLYNDĀ, æ. f. [Μολύνδα Stephano] Lyciæ oppidum.

MŎLYRIS, idis. [μολουρὶς] Aristoteli Locustæ genus, quæ frumenta depopulatur. V. Suid.

MŎLYS, [Μῶλυς] Libyæ oppidum, a quo fiunt gentilia Molytes & Molyates. Stephanus.

MŎLYZA, [μώλυζα] ab Hippocrate appellatur Allii caput cum ipsa coma. V. Ruell. lib. 2. cap. 85.

M O M

MOMAR, Siculi stultum vocant, auctore Festo.

MOMEN, MOMENTALITER, MOMENTANEUS, MOMENTARIUS, MOMENTOSUS, MOMENTUM, V. in MOVEO.

MŌMUS, i. m. [Μῶμος] Deus quidam Nocte matre (ut Hesiodus in Theog. v. 214. docet) ac Somno patre progenitus. Huic adeo mos est, ipsum quidem nihil operis edere, sed aliorum deorum opera curiosis oculis contemplari; & si quid est omissum, aut perperam factum, id summa cum libertate carpere. Nam μῶμος, Latine reprehensionem sonat. Hujus Lucianus compluribus locis meminit. Illud potissimum in hominis opificio notavit, quod artifex non in pectore fenestras, aut ostiola quædam addidisset, quo perspici posset quid in corde lateret, quod ille speciosum alioqui, multisque recessibus sinuosum finxisset. Cujus fabulæ mentionem facit & Plato. Hic igitur Momus varias adagiorum formas suppeditat; ut, Ne a Momo quidem possit reprehendi. V. Erasmus.

M O N

MŌNA, æ. f. [Μόνα] Insula est inter Britanniam & Hiberniam sita, ut docet Plin. lib. 4. cap. 16. Tacit. 14. Ann. 29. Igitur Monam insulam, incolis validam, & receptaculum perfugarum, aggredi parat, navesque fabricatur plano alveo adversus breve litus & incertum. Sunt qui Monna scribunt. Geographi duas esse statuunt. V. Cellar. O. A. 2. 4. 81. & 82.

MŌNABÆ, [Μονάβαι] Isauriæ oppidum, a quo fit gentile Monabates. Stephanus.

MŎNĂCHUS, i. m. [μοναχὸς] Solitarius. S. Hieron. ad Paulin. de Institut. Monachi, Sin autem cupis esse, quod diceris, Monachus, id est solus; quid facis in urbibus, quæ utique non sunt solorum habitacula, sed multorum. Habitarunt enim principio Monachi non in urbibus, sed in desertis locis.

Vigilias Monachi concelebraverant. Sidon. 5. Epist. 17. V. Rutil. Numat. Itiner. lib. 1. v. 439.

MONĂCHA, æ. f. [μοναχὴ] Hieron. Epist. 25. cap. 6. Quia monacha esse noluerit.

MONACHĬCUS, a, um. Adj. [μοναχικὸς] Novella Constitut. 130 cap. 5. Monachicum certamen superantes.

MONACHIUM, i. n. [μοναχεῖον] Status monachorum. l. Generali 13. Cod. de sacros. Eccles.

MONĂCHO, āre. Monachum facere. Sarisb. Epist. 291. Pro monachandis pecuniam palam recipere.

MŎNASTĒRIUM, i. n. [μοναστήριον] Monachorum habitaculum Salvian. de Gub. Dei lib. 8. p. 190. (167. ed. Brem.) Lustris Afrorum monasteria opponit. Et Vincent. Lirin. p. 316. Urbium frequentiam turbasque vitantes, remotioris villulæ

& in ea secretum monasterii incolamus habitaculum. Adde Sidon. 4. Epist. 25. & 7. 17. & Hieron. Epist. 15.

MONASTERIALIS, e. Adj. ut, Disciplina monasterialis.

MONASTICUS, a, um. Adj. ut, Vita Monastica; apud Auctores Ecclesiasticos.

MONIALIS, is. f. Monacha. V. Voss. de vit. L. L. 3. 27. p. 531.

MONAESES, is. m. Parthorum rex, apud Hor. 3. Carm. 6. 9.

Jam bis Monæses & Pacori manus
Non auspicatos contudit impetus
Nostros.

Ubi Acron, Monæses & Pacorus reges Persarum fuerunt, adversus quos Romani contra ominum voluntatem pugnaverunt infeliciter. Bis autem Parthos victoriam retulisse ob hoc dicit, quia ante Crassum, & post Decidium Saxam cum exercitibus suis occiderunt. Immo tantum dicitur, Ἀντώνιος ... Monæses Appianus p. 106. Per. ex Plutarcho, & P. Candidus Munesses. H. St. Intelligit Latinum interpretem illum Appiani. Al. Monesis, apud Horat. legunt, probante Lambino. apud Suid. exstat tantum, ...

MONAEDA, æ. f. [Μονάοιδα] Ptolemæo lib. 2. cap. 2. Insula juxta Orientalem plagam Hiberniæ: vulgo *Man*.

MONAS, ădis. f. [μονάς] Unitas. Macrob. Somn. Scip. 1. 6. Hanc monadem reperies.

MONARCHA, æ. m. [μονάρχης] Qui solus imperium obtinet.

MONARCHIA, æ. f. [μοναρχία] Unius principatus. Tertull. adv. Praxean. cap. 3. Monarchiam nihil aliud significare scio, quam singulare & unicum imperium.

MONASTERIUM, &c. V. MONACHUS.

MŎNAULUS, i. m. [μόναυλος] Tibia simplex dicitur. Plin. lib. 7. cap. 56. Fistulam & Monaulum Pan Mercurii. Subaudi Invenit. Martial. lib. 14. 64.

Sæpe duas pariter, sæpe monaulon habet.

MONALITER, vel potius MONAULITER, Adv. I. e. Cum simplici tibia. Mart. Capella lib. 9. p. 307. Puer monaliter sonabat.

MŎNĔDŬLA, æ. f. [κολοιός] Avis sic dicta, quod monetam furetur. Plin. lib. 17. cap. 14. Tradunt & monedulam condentem semina in thesauros cavernarum, ejusdem rei præbere causas. Cic. pro Flacc. 76. Non plus aurum tibi quam monedulæ committebant.

Nigra pedes, nigris velata monedula pennis. Ovid. 7. Met. 468.

MŎNEO, ui, itum, [ὑπομιμνήσκω, ...] ēre. Scientem, seu memorem facere.

Monere, a memoria deducit Varro; quod is qui monet, perinde sit ac memoria. V. lib. 5. de L. L. 6.

Monere, prædicere, & ante denuntiare. Cic. 2. Verr. 36.

Denuntiare & monere. Cic. 4. Fam. 3.

Hortari atque monere aliquem. Cic. 10. Fam. 1.

Objurgare & monere. Cic. de Amicit. 60. Et monendi amici sæpe sunt, & objurgandi; & hæc accipienda amice, quum benevole fiunt.

Aperte monere & acriter. Cic. de Amicit. 60. Ea adhibeatur ad monendum, non modo aperte, sed etiam acriter, si res postulabit, & auctoritati adhibitæ pareatur.

Fideliter multa. Ovid. 15 Epist. 67.

Recte aliquem. Cic. 2. de Orat. 97.

Litteris. Cic. 2. Q. frat. 7. Quæ tibi eo scribo, quod de retinende Sestii gratia litteris sæpe monuisti.

Periclis fatis monuere. Sil. lib. 6. 290.

Pluribus. Quintil. lib. 5. cap. 13.

Ratio ipsa. Cic. 1. de Finib. 65. Quum solitudo & vita sine amicis, insidiarum & metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare, quibus partis confirmetur animus, &c.

Res monet. Cic. 10. Att. 8. Et res ipsa monebat, & tu ostenderas, & ego videbam, &c.

Sermone crebro. Claud. 4. Cons. Hon. 268.

Monere aliquem de. Cic. 2. de Divin. 132. A quo, præterquam de sua plena, quid unquam moniti sumus?

At quanto meliora monet? Hor. 2 Serm. 2. 73.

Moneo te hanc rem. Ter. And. 5. 4. 15. Cic. 2. de Divin. 133. Quæ nostra causa monerent nos.

Falsa moneri. Ovid. 10. Met. 427.

Monuit mihi illud Plaut. Truc. 4. 3. 12. [Immo Movit, ut in codd. castigatis.

Moneo ne. Ter. in prol. Eun. 16.

Is ne erret, moneo, & desinat lacessere.

Moneo quid facto usus siet. Ter. Adelph. 3. 3. 75.

Moneo ut. Ter Andr. 5. 4. 1.

Mitte orare: una harum quævis causa me, ut faciam, monet.

Monere aliquem ut veniat ad cœnam, i. e. Vocare ad cœnam. Ter. Heaut. 1. 1. 177.

Monere ne. Hor. 4. Carm. 7. 7.

Immortalia ne speres monet annus, & almum
Quæ rapit hora diem.

V. paulo supra.

Monendo, [τῷ ὑπομιμνήσκειν] Hor. in Arte Poet. 344.

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,
Lectorem delectando, pariterque monendo.

Moneris, pro Monueris, antique. Pacuvius Armorum judicio, Dic quid faciam, quod me moneris effectum dabo. Idem Chryside, Dii monerint meliora. Non. 10. 82.

Moneor id ab eo. Cic. de Amicit. 90. Nec ea quæ ab ea monemur, audimus.

Monere, Docere, erudire. Valer. Flaccus principio Argonaut.

Prima Deûm magnis canimus freta pervia nautis,
Phœbe, mone.

i. e. Doce me de istis rebus. V. Plin. Paneg. cap. 26. & Hor. 3. Carm. 7. 29.

Monere & Movere miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil. 2. 271. & 5. 117.

MONENS, entis. Partic. Curt. 3. 2. 13. Ad nutum monentis intenti. V. Ovid. 13. Met. 275.

MONITUS, a, um. Partic. [ὑπομνησθείς] Cic. 2. de Divin. 84. Dicamus, si placet, monitum ab eo Crassum, caveret ne iret, non fuisse peritorum, si omini paruisset.

Monitus, multumque monendus. Hor. 1. Epist. 3. 15.

Sed tamen ut monitus caveas. Hor. 2. Serm. 1. 80.

Monito magis eo, quam rogato. V. MAGIS. H. St.

Moniti meliora sequamur. Virg. 3. Æn. 188.

Exemplo monitus. Ovid. 3. Met. 712.

MONITŪRUS, a, um. [ὑπομνήσων] aliud Participium ... 1. 15. 41.

Quis ego nunc pereo, similes moniturus amantes.

MONITUM, i. n. [ὑπόμνημα] Quod quis nos monuit. ... nib. 6. Itaque quæ sunt eorum consolationes, quæ cohortationes, etiam monita, & consilia scripta ad summos viros?

Advertere animos monitis. Ovid. 15. Met. 140.

Diffidunt cælestibus monitis. Ovid. 1. Met. 397.

Erudienda hæc quoque pars monitis tuis. Ovid. 3. de Arte Am...

Exterrita divûm monitis acies. Virg. 8. Æn. 504.

Niti consiliis monitisque alicujus. Cic. 5. Fam. 8.

Parere monitis. Ovid 3 Fast. 760.

Patuerunt præceptis & monitis omnium aures meæ. Cic. 14. Ph...

MONITIO, ōnis. f [ὑπόμνησις, ...] sit ante commu... jurgatio, post turpe factum. Cic. de Amicit. 91. Primum, ut ... acerbitate, deinde ut objurgatio contumelia careat.

Accipere monitionem patienter. V. ACCIPIO.

MONITUS, ûs. m. [ὑπόμνησις] i. e. Monitio. Cic. 2. de Di... Eorumque jussu ex illa olea arcam esse factam, eaque conditas ... quæ hodie Fortunæ monitu tolluntur.

Vatum monitus. Ovid. 17. Epist. 279.

Divinus. Ovid. 16. Epist. 17.

Fidelis. Ovid. 13. Met. 723.

Lævus monitus, Iniquus & non rectus. Juven. 14. Sat. 228.

Occulti deorum. Ovid. 3. Fast. 167.

Terribilis. Virg. 4. Æn. 465.

Terrifici. Valer. 1. Argon. 29.

Vetusti. Stat. 5. Theb. 655.

Necdum etiam responsa deûm, monitusque vetusti
Exciderant.

Finierat monitus. Ovid. 1. Fast. 227.

MONITOR, ōris. m. [ὑπομνήστωρ] Qui monet: hoc est Suasor, qui monet & impellit aliquem ad quidpiam agendum. Ter. Phorm. 1. 4.

O facinus audax, ô Geta monitor!

Monitor & auctor. Cic. in Catil. 4. 9. Fortasse minus erunt, hoc monitore & auctore hujusce sententiæ, mihi populares impetus pertimescendi.

Non exauditus monitor. Hor. 1. Epist. 20. 14.

Externus. Stat. 5. Silv. 3. 147.

Non fatuus. Cic. 2. de Orat. 99. Riserit aliquis fortasse hoc præceptum: est enim non tam acutum, quam necessarium, magisque monitoris non fatui, quam eruditi magistri.

Juvenis asper monitoribus. Hor. in Arte Poet. 163.

Actionum monitos. Cic. in Sallust. 12 Plura dicerem, si apud alios mihi esset dicendum, p. c. non apud vos, quos ego habui omnium meorum actionum monitores.

Monitores. Quintil. lib. 6. cap. 5. vocat, quos Græci Pragmaticos appellant, qui jura ac fori consuetudines oratoribus submissa voce suppeditabant. Cic. 2. Verr. 52. Video mihi non te, sed hunc librum esse responsurum, quem monitor tuus hic tenet.

Monitores. dicuntur, Qui in scena monent histriones, inquit Felix hoc est qui recitantibus comœdias pone verba suggerunt. Gall. *Protecolles*. H. St.

Monitor, Vocator ad cœnam. Ter. Heaut. 1. 2. 119.

Monere oportet me hunc vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut veniat: ibo ut visam si domi est.
Nihil opus fuit monitore: jam dudum domi
Præsto apud me esse aiunt, egomet convivas moror.

Appellare cives per monitorem, i. e. Nomenclatorem, inquit Budæus. Cic. pro Muren. 77. V. NOMENCLATOR.

MONITŌRIUS, a, um. Adj. ut. Fulmen monitorium, apud Senecam Nat. Quæst 49. quod homines præmonet de rebus futuris.

MONIMENTUM, i. n. [μνῆμα, μνημεῖον, ...] vel ut alii volunt MONŬMENTUM per u. Quidquid nos monet, sive monere potest alicujus rei præteritæ, ut tituli, sepulchra, statuæ, fana, porticus, carmina, historia, documenta, doctrina, libri, ceteraque ejusmodi. Cic. ad Cæs. Sed ego quæ monumenti ratio sit, nomine ipso admoneor: ad memoriam magis spectare debet posteritatis, quam ad præsentis temporis gratiam. Florentinus sic scribit in l. Monumentum. D. de Religiosis & sumptibus funerum, Monimentum generaliter est res memoriæ causa in posterum prodita: in qua si corpus vel reliquiæ inferantur, fiet sepulcrum. Si vero nihil eorum; erit monumentum memoriæ causa factum, quod Græci κενοτάφιον appellant. Varro 5. L. L. 6. Monimenta a monendo, quæ sunt in sepulchris. Et ideo secundum viam, quo prætereuntes admoneant & se fuisse, & illos esse mortales.

Immo Monumentum. Ut Documentum a Doceo, Monumentum esse a Moneo Plaut. ostendit, quum dixit, Commonefacere monumentis ... bulis. H. St. Itaque metro reprehendit Lugdunenses, qui a verbo hoc verbale nomen avulserant. Liv. 1. 12. Hic ego tibi templum, Stator Jovi, quod monumentum sit posteris, tua præsenti ope servatam urbem esse, voveo. i. e. Quod admoneat posteros. Sic ut Documentum, Indicium, Testimonium esse &c. dicitur.

Monimenta etiam dicebantur, Quæ cum infantibus exponebantur donaria atque crepundia. Ter. Eun. 4. 6. 16.

Abi tu, cistellam Pythia domo effer cum monimentis.

Ubi V. Donat. itemque Eugraph. & Lindebrog. & Victor. Varr. Lect. 2. 3. & Isaac. Casaub. ad Theophrast. p. 158.

Amoris monumentum & pignus. Virg. 5. Æn. 538.

Clementiæ tuæ multa sunt monumenta, sed maxime eorum incolumitates quibus salutem dedisti. Cic. pro Dejot. 40. i. e. Vestigia vel signa.

Crudelitatis illius monimentum. Cic. 6. Verr. 26.

Formæ tuæ ac nominis monumenta in suis civitatibus esse cupiebant. Cic. 4. Verr. 157.

Formæ alicujus carmina monumenta. Propert. lib. 3. 2. 18.

Furtorum indicia & monumenta. Cic. 4. Verr. 177.

Gloriæ monimenta, honoris ornamenta, laudis insignia in animis condere & collocare. Cic. 3. in Catil. 26.

Pugna

Pugnæ ejus monumentum. Liv. 1. 13. conf. loc. ex cap. præced. supra allatum.
Stirpis. Ovid. 1. Met. 159. Templa Vestæ, Numæ regis monimenta erant. i. e. Quæ in sui memoriam exstructa reliquit.
Monumenta pro Scriptis. Plin. lib. 8. cap. 44. In plurium Græcorum est monumentis, quum, &c.
Annalium monimenta. Cic. 2. de Finib. 67. Nos ea annalium monimentis testes excitamus eos, quorum omnis vita consumpta est in laboribus gloriosis.
Antiquitatis. Cic. pro Domo 86.
Ingeniorum. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Linguæ utriusque monumenta. Plin. lib. 12. cap. 2.
Rerum gestarum. Cic. pro Font. 31. Primum generis antiquitas, quam Tusculo, ex clarissimo municipio, profectam, in monumentis rerum gestarum incisam ac notatam videmus.
Rerum gestarum monimenta & vetustatis exempla oratori nota esse debent. Cic. 1. de Orat. 201.
Scriptorum. Columel. in præf. lib. 10.
Abolere monimenta alicujus. Virg. 4. Æn. 498.
Celebrare monumentis annalium aliquid. Cic. pro Rabir. Post. 43.
Commendare res nostras monumentis. Cic. 5. Fam. 12.
Commonefacere aliquem bubulis monumentis. Plaut. Stich. 1. 2. 6. h. e. Loris.
Comparare testimonia monimentaque virtutis. Cic. Anteq. iret in exsil. 7.
Conquirere aliquid ex annalium monimentis & regum commentariis. Cic. pro C. Rabir. 15. [Forte Ex rerum gestarum comm. scripsit, & ex scripturæ compendio error natus. Certe Regum isti comm. nugæ.
Consecrare amplissimis monimentis memoriam nominis alicujus. Cic. 1. Q. frat. 1.
Consequi aliquid monumentis & præceptis sapientissimorum virorum. Cic. 6. Fam. 6.
Excitare annalium monimentis testes aliquos. Cic. 2. de Finib. 67.
Excitare sempiterna odii publici monimenta in hostes. Cic. ad Brut. 15.
Exigere monimentum sibi, Perficere aliquid in sui memoriam. Hor. 3. Carm. 30. 1.
Exstare monumentum dicitur. Cic. 9. Philip. 3.
Mandare monumentis annalium. V. MANDO.
Mandare orationem monumentis & litteris. Cic. de Clar. Orat. 26.
Præbe quanta potes nostræ monimenta saluti. Ovid. 4. de Pont. 13. 49. al. Momenta rectius.
Prodere monimenta. Cic. 1. de Divin. 12.
Projicere. Tacit. lib. 4. Hist. 67.
Relinquere monimenta alicui. Virg. 6. Æn. 512.
Sequi vestigia sceleris, quam monimenta majorum sapientiæ malle. Cic. 2. de Lege Agr. 97.
Servant ornamenta sua & monimenta ad aliquem usum familiæ. Cic. de Clar. Orat. 62.
Statuere æternum monumentum & æterna insignia posteris. Cic. 2. de Invent. 70.
Tenere animi cujusdam monumenta. Cic. pro Milon. 105. i. e. Memoriam.
Testari aliquid gravissimis certissimisque monimentis. Cic. 3. Fam. 20.
Testari publicis monumentis auctoritatem alicujus judicii. Cic. pro Sul. 41.
Tradita monimentis disciplinisque Græciæ artes & studia. Cic. 1. Q. frat. 1.
Volvens veterum monimenta virorum. Virg. 3. Æn. 102.
Sepulcrorum monumenta & elogia. Cic. 1. Tusc. 31.
Monumentum, pro Sepulcro positum sæpe absolute. Quintil. lib. 7. cap. 4. Ille potuit vel ex loco tumulum, vel ex opere tumultuario suspicari non esse monumentum.
Elogia monumentorum. Cic. 2. de Finib. 116.
Avita. Ovid. 13. Met. 524.
Marmoreum. Cic. 4. Fam. 12.
Exornare aditus monumentorum suorum carminibus. Cic. pro Arch. 27.
Exstruere monumenta. Senec. Octav. 4.
Insculptum monumento. V. INSCULPO.
Sequitur hæredes monumentum, Formula sepulcralis. Hor. 1. Serm. 8. 13.

> Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum
> Hic dabat, hæredes monumentum ne sequeretur.

i. e. Ne sibi vindicarent, neve corpora aut reliquiæ exinde inferrentur. Turnebus aliter, cujus hæc sunt verba ad hunc locum: Lepide jocatur Horatius, ut interpretor, ea illa nota inscriptione sepulchrorum, Hoc monumentum hæredes non sequitur, quum in exquilini busti cippo scriptum fuisse dicit, monumentum hæredes ne sequeretur. Nam alio sensu deflectum, quam intelligi soleret, accipit; sepulchrum scilicet illud esse pauperum & exhæredatorum, & bonis eversorum. Hoc, inquit, monumentum non est hæredum, sed hominum tenuium & nullum hæredium habentium, nullamque agri perticam vel decempedam possidentium. Hactenus ille. V. Gruter. passim in Inscript.
Templum & monumentum. Cic. 1. Q. frat. 1. Quum ad templum monumentumque nostrum civitates pecunias decrevissent, &c.
In deorum immortalium monumenta atque in urbis ornamenta prædas & manubias conferre. Cic. 2. de Lege Agr. 60. V. Cæs. Bell. Gall. 2. 21.
MONUMENTĀLIS, e. Adj. Vetus Auctor de Limit. edit. Goes. p. 305. Monumentalis lapis.
MONUMENTĀRIUS, a, um. Adj. Ad monumentum pertinens. ut, Cernula monumentarius. Apul. lib. 1. Florid. p. 342. Elmenh.
MONUBILIS, e. Adj. Sidon. 2. 2. Porticus columnis invidiosa monubilibus.
MONELA, æ. f. Tertull. de Patient. cap. 8. Præsto est dominica monela. Dei monela. Idem adv. Marc. 4. 34.
MONITO, āre. Frequent. Fortun. 5. Carm. 4.

> Quos in amore Dei monitabat sæpe sacerdos.

Monitare, sicut Raptitare, affert inter exempla Frequentativorum Gell. H. St. locus est lib. 9. cap. 6. Sed emendati codd. exhibent Moveo, motus, motito, non Moneo. Desiderabatur hæc vox in ed. Lugd.
MŎNĔFĂCIO, ut dicitur Commonefacio, apud Pontanum, de Fort. lib. 2. cap. 32. Monefacit utitur & alibi, si bene memini. H. St. locus est fol. 295. b. Aldi. pr. cap. Divina &c.

MŎNĒRIS, is. f. [μονήρης] Navis quæ uno remorum ordine ducitur. Liv. 38. 38. Neve plures quam decem naves actuarias, nulla quarum plus quam triginta remis agatur, habeto; neve monerem ex belli causa, quod ipse illaturus erit. V. Tacit. 5. Hist. 23.
MŎNĒTA, æ. f. [νόμισμα] dicta quod nos signi impressione, vel auctoris, vel pretii moneat. Martial. lib. 4. 28.

> Et centum numeros novæ monetæ

Adulterina moneta. Ulpian. in l. Sacrilegii. D. ad leg. Jul. peculat. Qui quum in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica, vel signatam furantur: hi non videntur adulterinam monetam exercuisse, sed furtum publicæ pecuniæ fecisse.
Moneta, Locus ubi moneta cuditur. Cic. 8. Att. 7. ad finem, Ad Philotimum scripsi de viatico, sive a Moneta, nemo enim solvit; sive ab Oppiis tuis contubernalibus. A Moneta vult pecuniam a Philotimo sumi, tradito (quod etiam nunc solet) auro argentove infecto. Adde Ammian. 22. 28. & Gruter. Inscript. p. 493. n. 3. & p. 74. n. 1. V. dict. seq.
Moneta, metaphorice nonnunquam accipitur: ut, Proferre aliquid ex nostra moneta, i. e. Excogitare nostro ingenio. Senec. 3. de Benef. 35.
MŎNĒTA, [Μονήτα] Juno, a monendo dicta. Cic. 1. de Divin. 101. Atque etiam scriptum a multis est, quum terræ motus factus esset, ut sue plena procuratio fieret, vocem ab æde Junonis ex arce extitisse: quocirca Junonem illam appellatam Monetam. Ibid. lib. 2. 69. Quod idem dici de Moneta potest; a qua præterquam de sue plena, quid unquam moniti sumus? Ad ejusdem ædem Romæ nummos percussos volunt. V. Interpp. ad l. c. Cic. 8. Att. 7.
MŎNĒTĀLIS, e. Adj. [νομισματικός] Quod ad monetam pertinet. Apuleius de Asino lib. 7. p. 190. Elm. Plotina pretiosissimis monilium, & auro monetali zonis refertis, Incincta.
Monetales Triumviri dicti sunt, ut scribit Pomponius Jureconsf. Æris, argenti, atque auri flatores. De origine juris, l. 2. §. Deinde. Cic. 10. Att. 11. De Vultejo loquens, Monetali autem adscripsi, quod ille ad me, Proconsuli. i. e. In summa epistola scripsit Vultejo Monetali, quod monetam nimis amaret. Proconsuli, non (ut debuit) Imperatori. Budæus.
MŎNĒTĀRIUS, i. m. [νομισματεύς] Qui monetam cudit. Firmic. lib. 8. cap. 17. Quicunque hoc oriente sidere nati fuerint, metallorum inventores erunt, qui latentes auri & argenti venas solertibus inquisitionibus persequantur: hi quoque monetarii efficientur. Justinianus in l. Ne quis. C. de dignitat. lib. 12. Adde Eutrop. 9. 6.
Μονητάριοι, οἱ περὶ τὸ νόμισμα τεχνῖται, &c. Vide apud Suidam. H. St. Ratio linguæ postulat, ut μονητάριοι scribamus.
MŎNĪLE, is. n. [ὅρμος, ὅρμισκος, ἀνάδημα, περιδέραιον] Ornamentum, quod solet de collo feminarum pendere. Dictum quod virtutis admoneat. Nam primo ob aliquod egregium factum dari solebat, etiam ingenuis juvenibus. Ovid. 10. Met. 264.

> Dat digitis gemmas, dat longa monilia collo. Virg. 1. Æn. 658.
> — colloque monile
> Baccatum, & duplicem gemmis auroque coronam.

subaud. Ferre jubet. Cic. 6. Verr. 39. Eriphylam accepimus in fabulis ea cupiditate, ut quum vidisset monile, ut opinor, ex auro & gemmis, pulchritudine ejus incensa, salutem viri proderet.
Monile, inquit Festus, dictum est ornatus muliebris, qualem habuisse Eriphylam fabulæ ferunt. Ex eo etiam equis præpendens a collo ornamentum Monile appellatur.
Aurata monilia ornabant collum. Ovid. 5. Met. 52.
Gemmata monilia Claud. de Bell. Get. 627.
Lunata monilia. Stat. 9. Theb. 689.
Monilia, etiam equorum, teste Festo. Virg. 7. Æn. 278. de equis Latini,

> Aurea pectoribus demissa monilia pendent.

Gell. lib. 5. cap. 5. Equitatumque frenis, ephippiis, monilibus, phalerisque præfulgentem.
MŎNĬMA, æ. f. [Μονίμη] Mithridatis uxor, quæ in desperatione rerum profligatarum, detractum e capite diadema collo circumligasse traditur, seseque suspendisse. Et quum corporis pondere laqueus ille diruptus esset, dixisse, Execrandum diadema, ne quidem in tam tristi ministerio mihi profuisti. Moxque, quum super illud humi abjectum insputasset, Eunucho regio jugulandam sese obtulisse. Plutarch. in Lucullo.
MŎNĬMUS, i. m. [Μόνιμος] Syracusanus fuit Corinthii cujusdam trapezitæ servus, qui quum philosophiæ amore teneretur, cuperetque maxime operam dare Diogeni; neque tamen hoc ipsum a domino posset impetrare, simulata insania monetam cœpit spargere, eoque modo dimissus, ad philosophiam se convertit, Diogenemque sequutus est. Auctor Laertius lib. 6. S. 82.
MONIMENTUM, MONITIO, MONITUM, &c. V. MONEO.
MONNA, V. MONA.
MŎNŎBĒLUS, i. m. [μονόβηλος] a μόνος unus, & βέλος telum; & illud quo homines viri sunt. Hinc Monobelos eos appellabant, qui viriliores videbantur. V. Lamprid. in Heliog. cap. 8. extr.
MŎNŎBIBLOS, vel MONOBIBLION, i. n. [μονόβιβλος ἢ μονοβίβλιον] Liber singularis. Justinian. de Confirm. Dig. Epist. 2. §. 5. Tribus monobibliis congregare.
Liber primus Propertii olim dictus Monobiblos. V. Scalig. Not ad Propert. p. 190.
MŎNŎBŎLON, i. n. [μονόβολον] Ludus, quo cursu se exercebant & certabant, in Cod. l. 3. t. 43. de Aleatoribus.
MŎNŎCĔRŌS, ōtis. m. [μονόκερως] Animal quod alias Unicornis appellatur, de quo Plin. lib. 8. cap. 21. Asperrimam autem feram monocerotem, reliquo corpore equo similem, capite cervo, pedibus elephanto, cauda apro, mugitu gravi, uno cornu nigro media fronte cubitorum duûm eminente. Hanc feram vivam negant capi. V. Harduin. ad Plin. loc. cit. & Spanh. diss. 4. p. 180. sq.
MŎNŎCHORDON, i. n. [μονόχορδον] Instrumenti musici genus est, ita dictum, non quod unam chordam, sed quod omnes chordas unius vocis habeat, nisi panniculi nexu distinguantur.
MŎNŎCLŌNOS, [μονόκλωνος] species est Artemisiæ, a ramuli unitate ita appellata, quemadmodum πολύκλωνος, a ramulorum multitudine. V. Apul. de Herb. cap. 10. n. 1. & 2.
MŎNŎCHRŌMĂTOS. [μονοχρώματος] Latine Unius coloris dicitur. Unde & Monochromata Plinio dicuntur, Singulis coloribus depicta. lib. 35. cap. 8. Quod si recipi necesse est, simul apparet multo vetustiora principia esse, eosque qui monochromata pinxerint, quorum ætas non traditur.

traditur. Idem lib. 33. cap. 7. Cinnabari veteres, quæ etiam nunc vocant monochromata, pingebant.

Mŏnochrōmătĕus, a, um. Adj. [μονοχρωμάτινος] Plin. lib. 35. cap. 5. Qui monochromatea genera picturæ vocaverint, qui deinde, &c.

Mŏnochrŏnos, i. m. [μονόχρονος] Unius temporis pes, cum longa syllaba ponitur. V. Mart. Capella, lib. 9. p. 331.

Mŏnŏcnēmos, [μονόκνημος] Unius tibiæ, seu cruris pictura. Petron. cap. 83. Jam vero Apellis, quam Græci Monocnemon appellant. Ita legit Scalig. Vulgo Monocremon. Alii aliter. [Ego non dubito, quin Monogrammon reliquerit Satiricus, quum & ad vestigia corruptæ lectionis id verbum proxime accedat, & cum verbis sequentibus pulcre conveniat. conf. in hac ipsa voce.

Mŏnŏcōlus, i. m. [μονόκωλος] Unimembris, a μόνος, quod est unus, & κῶλον, membrum. Solin. cap. 53. Legimus monocolos ibi quoque nasci singulis cruribus, & singulari pernicitate. Hodie tamen omnes libri Monoculus scribunt, sed falso. Reperitur & hæc dictio corrupta aliquoties apud Plin. Ubi loco hujus Monosceli editur, ut annotavit Turnebus. V. In hac voce infra.

Mŏnŏcrēpis, idis. m. [μονοκρηπίς] Uno pede caligatus. V. Hygin. Fab. 12. Suid. & Hesych.

Mŏnŏcŭlus, i. m. [μονόφθαλμος] dictio hybrida, partim Græca, partim Latina. Firmic. lib. 8. cap. 9. Tertia pars Arietis si in horoscopo fuerit inventa, erunt surdi, monoculi, ac stolido fatuitatis stupore confecti. Rursus cap. 22. Inter cancri oculos quicunque horoscopum habuerit, monoculus erit, aut omni lumine privatus. Et cap. 27. Infra Sagittarii caudam nati, monoculi erunt & strabones. Unoculus Gellio dicitur.

Mŏnōdia, æ. f. [μονῳδία] Lugubris cantus, qui fit a præfica in defunctorum funeribus, quasi unius cantus. Nam ceteris flentibus sola præfica canit. Hujusmodi cantus etiam Nænia dicitur.

Mŏnŏdus, i. m. [μονόδους] Prusiæ filius, qui dentium loco os unum continuum habuit. ὀδοὺς enim dens; unde Monodus, quasi unicus dens, quemadmodum Pyrrhum Epirotarum regem habuisse Plinius refert 7. 16. Idem dicit Festus in voce.

Mŏnœci portus, [μονοίκου λιμήν] Massiliensium urbs Ptolemæo, vulgo *Monaco*. Plena appellatio est Herculis Monœci portus, etsi distinguere Portum Herculis, a Monœci portu videtur Ptol. Est autem Portus oræ Ligusticæ, ab Albinga oppido distans stad. quadringentis & octoginta. A Monœci portu usque in Tusciam universum litus continuum omnino sine portu est, exceptis quibusdam parvis stationibus ad jactandas ancoras; nec est multarum aut magnarum capax navium. Virg. 6. Æn. 830.

Aggeribus socer Alpinis, atque arce Monœci
Descendens, gener adversis instructus Eois.

Mŏnŏgămus, i. m. [μονόγαμος] Unius uxoris vir. Unde &

Mŏnŏgămia, æ. f. [μονογαμία] Hieronym. Quam sancta sit monogamia hinc ostenditur, quod digamus in clerum eligi non potest. Notus est etiam liber Tertull. de Monogamia.

Mŏnŏgramma, ătis. n. [μονόγραμμα] Pictum primis tantum lineis deformata, ac nullis coloribus adumbrata. Vet. Gloss. & Scalig. ad Copam Virgilii.

Mŏnŏgrammus, a, um. Adj. [μονόγραμμος] quasi Delineatus tantum, non additis reliquis, quæ justam picturam absolvunt.

Monogrammi, inquit Non. 1. 168. dicti sunt homines macie pertenues, ac decolores. Confirmatque Lucilii verbis. Hinc & lib. 2. de Nat. Deor. 59. apud Ciceronem Dii monogrammi ab Epicuro dicuntur confícti.

Mŏnŏlīnum, i. n. [μονόλινον] Monile, quasi dicas Unifilum. Capitol. in Maximin. Jun. cap. 1. Monolinum ex albis. Alii legunt Monolium. V. Salmas. ad Hist. Aug. p. 255.

Mŏnŏlōris, e. Adj. Vopisci verbum est Aurel. cap. 46. extr. quo vestes militares a numero lororum distinguit.

Mŏnŏmĕri, orum. m. Populi sunt apud ultimas Orientis terras, singulis cruribus saltuatim currentes, vivacissimæ pernicitatis. Auctor Gell. lib. 9 cap. 4. Ita quondam apud hunc lectum est, sed pridem docti ex MSS. Monocoli restituerunt. V. Gronov. not.

Mŏnŏmĕter, tri. [μονόμετρος] Versus monometer, Qui unam habet mensuram, hoc est pedes duos.

Mŏnŏphăgi, orum. m. [μονοφάγοι] dicebantur, teste Athenæo lib. 1. Qui seorsum cibum sumebant, more diverso a Romanis, qui simul cum amicis accumbebant; unde & cœnam appellabant, διὰ τὸ κοινωνεῖν.

Monophagi præterea dicuntur, Qui eodem perpetuo victu utuntur; quæ vivendi ratio etiam Monophagia appellatur.

Mŏnŏpŏdium, i. n. [μονοπόδιον] Mensa unico pede fulta. Plin. lib. 34. cap. 3. Nam triclinia ærata, abacosque & monopodia Cn. Manlium Asia devicta primum invexisse triumpho suo, quem duxit urbis anno 567. L. Piso auctor est. Liv. 39. 6.

Mŏnŏpŏdius, i. m. Lamprid. in Commodo cap. 10. Monopodius, quibus singulos pedes fregisset, appellabat. Al. Monopedios, voce hybrida.

Mŏnŏpōla, æ. m. [μονοπώλης] Qui jus monopolii impetravit. Mart. Capella, lib. 3. p. 55. V. dict. seq.

Mŏnŏpōlion, i. n. [μονοπώλιον] dicitur quasi Singularis venditio, quum unus solus aliquod genus mercium emit, ut solus pro suo arbitrio vendat. Plin. lib. 8. cap. 37. Magnum fraus & ibi lucrum monopolio invenit. Hermolaus, Melius ut monopolio casu septimo legatur. i. e. Ex erinaceorum monopolio magnum lucrum fraus hominum invenit; de quo in Justiniani Codice, tit. De monopoliis. ubi de monopoliis echinorum agitur; quem locum recentiores leguleii ridicule sunt interpretati. De monopolio autem cum Suetonius, tum Aristoteles in Politicis. Plaut. Habes, inquit, murrhinam & calamum, potes monopolium instituere. Origo verbi, quod penes unum aliquem vendendi potestas est; quod genus hodie in multis rebus servatur; ut in corallis Africæ ad Hipponem; alumine in Sicilia & Hetruria; ovis passis in Achaia; bitumine in Judæa; quod quia Græce asphalton vocant, omne monopolium vulgo Asphaltum dicitur. Hactenus Barbarus. [Qui videtur in Plautino loco memoria lapsus. Nam ille quidem de Thermopolio, non de Monopolio instruendo agit, Pseud. 2. 4. 52.

Monops, ŏpis. m. [μόνωψ] Feræ genus Pæoniæ peculiare, magnitudine tauri, quod cum ab insequentibus urgetur, acre & igneum stercus excernit, quod si in venatorum quempiam inciderit, mortem repente affert. Auctor Ælianus Hist. Anim. lib. 7. cap. 8.

Mŏnoptĕrus, a, um. Adj. [μονόπτερος] Unica ala cinctus; ut, Ædes monopteræ. Vitruv. 4. 7.

Mŏnoptōton, i. n. [μονόπτωτον] Unius casus dicitur; habet enim unam vocem per omnes casus; ut, Tot.

Mŏnosceli, orum. m. [μονοσκελεῖς] Homines Indici, singulis cruribus. Hi & Sciopodes vocantur, quod in majori æstu humi jacentes σκιᾷ ποδὸς, hoc est umbra pedis se protegant. V. Plin. lib. 7. cap. 2. Ubi Monocoli exhibet ex MSS. Hard. [Monosceli vox nihili est. Gr. enim dicendum foret μονοσκελεῖς Monosceles.

Mŏnostĭchon, i. n. [μονόστιχον] est Unicus versus. Auson. de 12. Cæs. præfat. v. 3.

— sua quemque monosticha signant.

Monostichium, i. n. [μονοστίχιον] Idem forma dimin. Auson. Ecl. p. 552.

Non placitum divis tolle monostichium.

Mŏnostrŏphos, ca. f. [μονοστροφή] ita Symposium vocatur in Plaut. Stich. 5. 4. 7. V. ibi Taubm. Alii legunt Monetrophus.

Mŏnŏsyllăbus, a, um. Adj. [μονοσύλλαβος] ut, Litteræ monosyllabæ, quæ solæ syllabam faciunt. V. Auson. Edyl. 12. & Mart. Capella, lib. 3. p. 61. & 5. p. 169.

Mŏnŏtessăron, i. n. [μονοτέσσαρον] Liber concordantiarum, quas vocant, quatuor Evangelistarum, cujusmodi librum magno sumptu fieri curavit Ludovicus Pius Imperator; quo & Lutherus diu usus est. Asservatur in Paulina Bibliotheca Academiæ Lipsiensis.

Mŏnŏtŏnus, a, um. Adj. [μονότονος] Uno tenore procedens. V. Isidor. Gloss.

Mŏnotriglyphus, i. m. [μονοτρίγλυφος] Unum triglyphum habens. Vocabulum architectonicum. Vitruv 4. 3. V. Bald. Lex. p. 72.

Mŏnoxylon, i. n. [μονόξυλον] Navigium dicitur ex ligno uno solido factum. Plin. lib. 6. cap. 23. Regio autem ex qua piper monoxylis lintribus Becaren convehunt, vocatur Cottona.

Mons Jovis, in Hispania, nunc contracta voce *Monjui* dicitur. Ejus partem occidenti adversam, eminentia cautium, quæ inter exigua spatia ut gradus subinde consurgunt, Scalas Annibalis appellant. Pompon. Mela lib. 2. cap. 6. Olivarius dicit Scalas Annibalis nunc vulgo vocari *Las costes de Garraf.*

Mons, montis. m. [ὄρος] Terræ tumor altissimus, ab eminendo, quasi Eminens dictus. Mons quicquid eminet dici potest.

Acumen anceps montis. Ovid. 12. Met. 337.
Altitudo montium. Cic. de Provinc. Consul. 34.
Articuli montium. V. Articulus, in artus.
Cacumen sublime montis. Ovid. 1. Met. 666.
Capita aspera montis. Virg. 6. Æn. 360.
Clamor montium silvarumque. Hor. 3. Carm. 29. 38.
Juga montium. V. jugum.
Objectus montis. Tacit. 4. Ann. 67. Cœli temperies hieme mitis, objectu montis.
Profunda montium & silvarum. Tacit. in vita Agric. 25.
Scopuli saxosi montis. Sil. lib. 7. 357.
Vestitus densissimi montium. Cic. 2. de Nat. Deor. 162.
Albanus. Cic. 1. de Divin. 18.
Deusto monte Cœlio. Tacit. 4. Ann. 64. i. e. Ædificiis in eo deustis.
Abrupti montis latus. Senec. Herc. OEth. 9.
Aerius mons. Virg. 8. Ecl. 59.
Alti. Virg. 3. Æn. 644.
Anhelus, Qui anhelantes facit. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 383.

—ascendit fastigia montis anheli.

Ardui. Hor. 1. Carm. 29. 12.
Assurgentes. In assurgo.
Avii. Hor. 1. Carm. 23. 2.
Cani, Nivosi. Virg. 1. Georg. 43.
Cavi. Ovid. 11. Met. 593.
Continui. Hor. 1. Epist. 16. 5.
Devexi. Valer. 3. Argon 687.
Feri. Virg. 5. Ecl. 28. Nisi distinguendum, Montesque, feri, silvæque.
Fracti. Ovid. 1. Fast. 563.
Gelidi. Claud. 2. Cons. Stil. 263.
Herbidus. Columel. lib. 1. cap. 2. in ipso pæne initio. Probaverunt maxime montem, non sublimem & asperum, sed nemorosum & herbidum.
Impendentium montium altitudines. Cic. 2. de Nat. Deor. 98.
Inaccessi. Claud. de Bell. Get. 322.
Intonsi. Virg. 5. Ecl. 63.
Lapidosi. Ovid. 1. Met. 44.
Magni. Virg. 2. Georg. 260.
Nemorosi. Ovid. 3. de Arte Am. 427. conf. Herbidus.
Nubiferi. Sil. lib. 4. 2.
Perpetui. V. perpetuus.
Rupti. Lucan. lib. 3. 63.
Saxosi. Virg. 2. Georg. 111.
Summi. Virg. 3. Æn. 655.
Supremi. Virg. 4. Georg. 460.
Tumidi. Ovid. 2. Amor. 16. 51.
Vestiti atque silvestres. Cic. 2. de Nat. Deor. 132.
Umbriferi. Sil. lib. 13. 219.
Abdidit se in montes lupus. Virg. 11. Æn. 810.
Abeunt in nubila montes, Nubibus obscurantur eorum cacumina. Sil. 3. 493.
Cædem montes. V. cædo.
Decurrens amnis monte. Hor. 4. Carm. 2. 5.
Errare in montibus. Virg. 6. Ecl. 33.
Impendebat mons altissimus. V. impendeo.
Implent montes ululatibus. Ovid. 4. Fast. 453.
Inclinat mons lapsu ad æquora. Stat. 1. Theb. 331.

—qua molle sedens in valle Cithæron
Porrigitur, lapsuque inclinat ad æquora montem.

Interluit abscisso Nereus æquore montes. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 143.
Movetur totus circum mons. Virg. 3. Æn. 92.
Nudare montem silvis. Sil. lib. 8. 503.
Occurrit mons. Quintil. lib. 2. cap. 13. Mutabitur natura loci, si mons occurret.
Perfodere montem. V. perfodio.

Petit

Petit arduus mons duobus verticibus astra. Ovid. 1. Met. 316.
Removere se urbe se in montes. Hor. 2. Serm. 6. 16.
Remugit mons, Reddit echo. Virg. 12. Æn. 928.
—totusque remugit
Mons circum, & vocem lata nemora alta remittunt.
Resistunt prominentia montium. Tacit. 2. Ann. 16.
Riget ardua montis ætherii facies. Sil. lib. 3. 480.
Scandebat mater ad insani culmina montis. Stat. 11. Theb. 329.
Struere congestos montes ad sidera. Ovid. 1. Met. 153.
Superant montes, & flumina tranant. Virg. 3. Georg. 270.
Translate pro Mole. ut,
Præruptus aquæ mons. i. e. In altum elevatus fluctus. Virg. 1. Æn. 109.
Frumenti montes. Plaut. Pseud. 1. 2. 55.
Quibus cunctis montes maximi acervi frumenti sunt domi.
Mali montes. Plaut. Merc. 3. 4. 32.
Monteis tu quidem mali in me ardenteis jamdudum jacis.
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Hor. de Arte Poet. 139. Dicitur in eos, qui post magna promissa nugas promont. V. Erasmi Adag.
Montes aureos polliceri. Proverbialis hyperbole, de iis qui immensa promittunt, spesque amplissimas ostentant. A Persarum arrogantia ducta, qui propter auri venas montes aureos jactabant. Ter. Phorm. 1. 2. 18.
Pellexit, modo non montes auri pollicens. Pers. 3. Sat. 65.
— magnos promittere montes. ut hyperbole magnitudinis sit, non in Aureis, sed simpliciter in ipsis montibus. Ex Erasmo.
Montes & Fontes miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil. 5. 624.
Montĭcŭlus, i. m. dimin. [[illegible]] Onomast. Vet. Monticulus, [illegible]. V. etiam Itinerar. Hierosolymitan. Vet. p. 113.
Montĭcellus, i. m. Idem. Auctores rei Agrar. edit. Goes. p. 306. Monticellos plantavimus de terra. Adde p. 231. 243. 252. &c.
Montānus, a, um. Adj. [[illegible]] Quod ex monte est; ut, Montanus sal. Columel. lib. 6. cap. 17.
Montanus, Qui in montibus habitat, apud Cæs. 1. Bell. Civil. 57. & Plin. lib. 6. cap. 20.
Antra. Ovid. 11. Met. 147.
Armenta montana. Ovid. 1. de Arte Am. 305.
Feræ. Ovid. 2. Fast. 216.
Flumine montano rapidus torrens. Virg. 2. Æn. 305.
Ligures montani, duri atque agrestes. docuit ager ipse, nihil ferendo, nisi multa cultura & magno labore quæsitum. Cic. 2. de Lege Agr. 95.
Montana nunc sunt omnia, i. e. Plena montibus & montuosa. Plin. lib. 5. cap. 27.
Montāna, ōrum. n. Liv. 24. 34. Perventum inde ad alium frequentem, ut inter montana, populum.
Montaniōsus, a, um. Adj. ut, Locus montaniosus. Vetus Script. Rei Agrar. p. 239. edit. Goes.
Montōsus, a, um. Adj. [[illegible]] Ubi sunt multi montes. Plin. 26. 8. Nascitur in montosis & asperis, aliquando & herbosis. Cic. de Amicit. 90. Quum locis etiam ipsis montosis delectemur & silvestribus. Legitur & Montuosus.
Locus montosus. Cic. in Partit. 36. Alii Montuosus.
Regio montosa. Cic. pro Planc. 22.
Montuōsus, a, um. Adj. Cæs. 3. Bell. Civil. 42. Loca aspera & montuosa. Et etiam 1. Bell. Civil. 66. conf. in dict. præced.
Montīnus, i. m. Montium deus. Arnob. lib. 4. p. 102.
Montĭcŏla, æ. 2. [[illegible]] Qui montes incolit. Ovid. 1. Met. 193.
Et Nymphæ, Satyrique, & monticolæ Silvani.
Montĭgĕna, æ. 2. Onomast. Vet. Montigena, [illegible].
Montĭvăgus, a, um. Adj. [[illegible]] Qui per montes vagatur. Cic. 5. Tusc. 79. Quid bestiæ, nonne frigus, non famem, non montivagos atque silvestres cursus, atque lustrationes patiuntur?
Cursus montivagi. Sil. lib. 3. 546.
Dea montivaga, Diana. Stat. 1. Achill. 450.
Feræ. Lucret. lib. 1. 405.
Genus ferarum montivagum. Lucret. lib. 2. 1080.
Monstro, [[illegible]] āre. Ostendere, declarare, indicare. Cic. 1. de Divin. 132.
Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam. Ex quodam poeta. Idem 1. de Legib. 2. Aut quod Homericus Ulysses Deli se proceram & teneram palmam vidisse dicit, hodie monstrant eandem.
Digito indice monstrare. Hor. 2. Serm. 8. 26.
Digito prætereuntium monstrari. Hor. 4. Carm. 3. 22.
Viam. Virg. 1. Æn. 386.
Viam comiter erranti. V. comis.
O si urnam argenti fors qua mihi monstret. Hor. 2. Serm. 6. 10.
Monstrare, pro Docere. Cic. 16. Fam. 22. Tu, istic si quid librarii mea manu non intelligent, monstrabis. Sic Plin. lib. 19. cap. 10. Monstrare remedium.
Delinimenta vitæ alicui. Tacit. 15. Ann. 63.
Inulas ego primus amaras monstravi incoquere. Hor. 2. Serm. 8. 52.
Iter cæcus monstrare dicitur, quum quis rudis docto consulere conatur. Hor. 1. Epist. 17. 4.
Ordinem. Ulpian. in l. Quia. §. Plane. D. Si quis omiss. caus. testam. Ac ordinem illum debeamus facere, quem Julianus monstrat.
Remedium monstravit Imperator. Ulpian. l. Quod autem. §. si maritus. D. de donat. inter vir. & uxorem.
Via vitæ monstrata est. Hor. de Arte Poet. 404.
Monstrare, pro Probare. Ulpian. in l. 1. §. Qui adver. D. de postulando, Qui adversus ea fecisse monstretur; & pro aliis interdicta postulatione repellitur, & pro æstimatione judicis extra ordinem pecuniaria pœna multatur.
Indicare, deferre. Tacit. 4. Hist. 1. Alii ab amicis monstrabantur. Ibid. 41. Eum quoque perturbant, tanquam Neroni Scribonianos fratres ad exitium monstrasset.
Monstrans, antis. Partic. [[illegible]] Stat. 3. Silv. 3. 39.
—venturosque tuus durabit in annos,
Me monstrante, dolor. Et Virg. 6. Æn. 446.
Crudelis nati monstrantem vulnera cernit.
Monstrātus, a, um. Partic. ut, Monstrata radice. Hor. 2. Epist. 2. 149.
Monstrātio, ōnis. f. [[illegible]] Ter. Adelph. 4. 6. 2.

Defessus sum ambulando: ut, Syre, te cum tua
Monstratione magnus perdat Juppiter. Adde Vitruv. 6. 1.
Monstrātus, ûs. m. pro Demonstratione. Senec. in Consolat. ad Marciam 25. Utque ignotarum urbium monstratus novo hospiti gratus est. Alii legunt Monstrator. V. Apul. 5. Met. p. 171.
Monstrātor, ōris. m. [[illegible]] Virg. 1. Georg. 19.
— uncique puer monstrator aratri. i. e. Triptolemus, seu potius Osiris, ut inquit Servius. Tacit. de moribus German. 21. Qui nuper hospes fuerat, idem monstrator hospitii & comes.
Monstrābĭlis, e. Adj. [[illegible]] Plin. 6. Epist. 21. Nescio an noris hominem, quanquam nosse debes; est enim probitate morum, ingenii elegantia, operum varietate monstrabilis.
Monstrum, i. n. [[illegible]] a Monstrando dictum est, quod aliquid significando monstret. Est autem Aliquid præter naturam editum aut procreatum. Cic. 2. de Nat. Deor. 7. Prædictiones vero & præsensiones rerum futurarum, quid aliud declarant, nisi hominibus ea quæ futura sunt, portendi, prædici; ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur?
Biforme monstrum. Ovid. 8. Met. 156. de Minotauro.
Detestabile. Juven. 15. Sat. 121.
Fatale. Hor. 1. Carm. 37. 21.
Horrendum & dictu mirabile. Virg. 3. Æn. 26.
Immane. Sil. lib. 13. 201.
Infame. Stat. 11. Theb. 578.
Infelix, Equus Trojanus. Virg. 2. Æn. 245.
Nova. Hor. 1. Carm. 2. 6.
Sævum. Catull. Argon. 62. 101.
Ulterius, Majus. Juven. 9. Sat. 38.
Consecrare monstris. In consecro.
Dicuntur gigantes terra geniti monstra. Hor. 3. Carm. 4. 73.
Moventur novitate monstri. Ovid. 12. Met. 175.
Perferimus immania monstra. Virg. 3. Æn. 583.
Monstrum, pro Prodigio. Virg. 2. Æn. 171.
Nec dubiis ea signa dedit Tritonia monstris. V. ad fin.
Monstrum ac prodigium. Cic. 5. Verr. 171. Non mihi jam furtum, sed monstrum ac prodigium videbatur. Cic. 2. in Catil. 1. Abiit, excessit, evasit, erupit; nulla jam pernicies a monstro illo atque prodigio mœnibus ipsis intra mœnia comparabitur.
Monstrum est Omne contra naturam, inquit Donatus ad Ter. Eun. 4. 3. 14.
Monstrum hominis. Ter. Eun. 4. 4. 29.
Primum, istam, quam habes, unde habes vestem? taces?
Monstrum hominis, non dicturus?
Immanissimum & fœdissimum. Cic. in Pison. 31.
Monstrum ali dicitur: ubi quid occulti vitii latere significamus, haud scio an inde sumpta metaphora, quod monstra ob pudorem clanculum aluntur & occultantur. Pamphilus in Ter. And. 1. 5. 15.
Repudiatus repetor. Quamobrem? nisi si id est, quod suspicor,
Aliquid monstri alunt, &c. Erasmus.
Dicere monstra. Cic. 4. Tusc. 63.
Explicet quis monstra tanta. i. e. Quis tantum ænigma solvet? Senec. Theb. 1.
Narrare monstra, sive Nuntiare. Cic. 4. Att. 7. Venerat horis duabus ante Chærippus, mera monstra nuntiarat. Ubi interpres, Mera monstra, interpretatur infirmitatem Quinti letalem. Idem lib. 9. Ep. 11. extr. Monstra narrant, quæ falsa esse possunt.
Monstrum etiam pro Signo vel specimine mirabili ponitur. Florus 1. 10. extr. Tot tantisque virtutum territus monstris.
Monstrum, pro Monstratione aliquando accipitur. Virg. 3. Æn. 59.
Monstra deûm refero. [Immo pro Prodigio. V. paulo supra.
Monstrōsus, a, um. Adj. [[illegible]] Quod præter naturam est. Lucan. lib. 1. 557.
Monstrosique hominum partus.
Fabula monstrosa, turpisque relatu. Claud. in Eutrop. 2. 549.
Monstrosus, per translationem. Cic. 1. de Finib. 61. Invidi, difficiles, lucifugi, maledici, monstrosi. Sueton. de Clar. Grammat. cap. 15. Lastaurum & lurconem, & nebulonem, popinonemque appellans, & vita, scriptisque monstrosum.
Compar. Tertull. de Anima cap. 26. Conceptus monstrosiores.
Superl. Cic. 2. de Divin. 69. Quid minus mirum, quam illam monstrosissimam bestiam, urnam evertisse, sortes dissipavisse? Alii scribunt
Monstruōsus, ut, Libidines monstruosæ. Suet. Calig. cap. 16.
Superl. Gell. 17. 10. Et omnium, quæ monstra dicuntur, monstruosissimum. Sic & in superioribus exemplis multi codd.
Monstrōse, Adv. [[illegible]] Præter naturam. Cic. 2. de Divin. 146. Nihil tam præpostere, tam incondite, tam monstrose cogitari potest, quod non possimus somniare.
Monstrĭfer, ĕra, ĕrum. Adj. [[illegible]] Monstrum referens. Plin. lib. 6. cap. 30. Animalium hominumque effigies monstriferas circa extremitates ejus gigni minime mirum.
Annus monstrifer. Claud. in Eutrop. 2. 4.
Sinus monstriferos egit unda. Lucan. lib. 5. 620.
Tumultus. Lucan. lib. 2. 3.
Monstrĭfĭcus, a, um. Adj. [[illegible]] Idem. Plin. lib. 21. cap. 5. Inventa est & in his ratio inserendi, monstrificis hominum ingeniis.
Artes monstrificæ. Valer. 6. Argon. 152.
Gemmæ. Plin. lib. 37. cap. 11.
Effigies. Plin. lib. 2. cap. 3.
Monstrĭfĭce, Adv. [[illegible]] Plin. lib. 28. cap. 11. Equarum virus e coitu in lychnis accensum, Anaxilaus prodidit, equinorum capitum visus repræsentare monstrifica.
Monstrĭfĭcābĭlis. e. Adj. Tanquam e Monstrifico, āre. Lucil. lib. 26. Nunc ignobilitas his mirum, ac monstrificabile. Nonius 2. 540.
Monstrĭgĕnus, a, um. Adj. Avienus Descript. Orbis v. 789.
Aut monstrigenis hostem licet inferat æstus
Fluctibus.
Monstrĭgĕrus, ĕra, ĕrum. Adj. Salvian. 5. de Gubern. Dei p. 114. edit. Baluz. Illud quam non ferendum, atque monstrigerum.
Montānus, i. m. [[illegible]] Poëta, cujus meminit Ovid. 4. de Pont. 16. 11.

Montanus etiam Phryx natione, Hæreticus fæculo fecundo, a quo Montanistæ. V. Eufeb. 5. 15. & 18.

MUNTANUS, MUNTICULA, MONTOSUS. In MONS.

MONUMENTUM, V. MONIMENTUM, in MONEO.

MŎNĬCHA, æ. f. [μόνικα] Nomen eft matris D. Auguftini, cujus vitæ fanctimoniam & ipfe Auguftinus, & Maphæus Vegius Laudenfis vates literis mandavere. Al. Monica.

MŎNYCHUS, i. m. [μόνυχος] Unus fuit Centaurorum, de quo Juven. 1. Sat. 11.

— quantas jaculetur Monychus ornos. Componitur ex μόνος καὶ ὄνυξ: hoc eft, folus & unguis, quod pedem inftar equi habuerit. Sunt enim μώνυχες equi, quia folidas ungulas habent. Lucan. lib. 6. 388.

Afpera te Pholoes frangentem, Monyche, faxa.

Gravie Monychus. Valer. 1. Argon. 146.

MONYMA, MONYMUS, V. MUNIMA, MONIMUS.

M O P

MOPSIUM, [μόψιον] Agri pelafgici oppidum in Theffalia, apud Strabonem lib. 9. extr.

MOPSŎPIA, æ. f. [μοψοπία] Attica regio, a Mopfopo rege fic dicta, ut auctor eft Strabo 3. c.

MOPSŎPIUS, a, um. Adj. [μοψόπιος] ut, Juvenis Mopfopius, Athenienfis. Ovid. 5. Met. 661. de Triptolemo.

MOPSUS, i. [μόψος] Liberum Ciliciæ oppidum, ad Pyramum fluvium fitum, tefte Plin. lib. 5. cap. 27. Strabo μόψου ἑστίαν appellat. V. infra.

MOPSUS, i. m. [μόψος] Nomen proprium viri vatis, qui (ut P. Mela 1. 14. extr. refert) in finibus Pamphyliæ Phafelim urbem condidit. Fuit & alter Mopfus Lapitha, id eft Theffalus, ut Strabo fcribit lib. 9. qui fuit Ampycis & Chloridis, filiæ Orchomeni, filius. Alius fuit, cum quo certavit Calchas de peritia divinandi, Apollinis filius. Sacer Mopfus. Valer. 1. Argon. 207.

MOPSUESTIA, vel MOPSU HESTIA, æ. f. [μόψου ἑστία] Strab. lib. 14. Urbs Ciliciæ. Cic. 3. Fam. 8 extr. Cum caftra haberem in agro Mopfuheftiæ. Al. Mosheftiæ. Conf. MOPSUS.

M O R

MORT. Mortua, Mortuus.

MŎRA, æ. f. [τριβή, μέλλησις, ἀναβολή, ὑπερθεσις] a Moror, moraris, ut quidam volunt; Exfpectatio, temporis dilatio, prolatio, tarditas, procraftinatio.

Difpendia moræ. Virg. 3. Æn. 453.

Annofa mora, Tempus longum. Ovid. 5. Faft. 144.

Brevis. Senec. Troad. 8.

Damnofa. Ovid. 11. Met. 376.

Immenfæ. Ovid. 1. Epift. 81.

Inanis. Quintil. lib. 4. cap. 3.

Injufta. Quintil. in procem. lib. 6.

Lenta. Ovid. 3. Epift. 138.

Longa noftri mora laboris. Ovid. 12. Met. 20.

Mera. V. MERUS.

Segnis. Virg. 3. Georg. 42.

Tarda. Ovid. 2. Amor. 14. 26. al. Parva.

Abrumpere moras. in ABRUMPO.

Acquirere moram ad aliquid agendum, & fpatium alicui ad fefe colligendum dare. Cic. pro Cæcin. 6.

Acquirere moram ad condemnandum. In ACQUIRO.

Adjungere, vel injungere. Cic. 15. Fam. Et Hirt. de Bell. Alex. cap. 44.

Afferre moram, Remorari. Hor. 2. Carm. 14. 4.

Afferre fupplicii. Cic. 7. Verr. 165. Apud te nomen civitatis ne tantum quidem valuiffe, ut dilationem aliquam crucis, ut crudeliffimi tæterrimique fupplicii aliquam parvam moram faltem poffet afferre. Idem 11. Att. 20. Pharnaces autem, quoquo modo aget, moram afferet. Et 5. Philip. 25. Ifta legatio moram & tarditatem afferet bello.

Agitare. V. AGITO.

Affequi. Cic. 7. Verr. 166. Apud te Prætorem fi non effugium, ne moram quidem mortis, mentione atque ufurpatione civitatis, affequi potuit?

Caftigare moras, Morantes, ceffantes. Virg. 4. Æn. 407.

Corripere. Ovid. 9. Met. 282.

Creare. Plaut. Pfeud. 1. 3. 159.

Jam hic fane aderit. PS. potin' ut abeas? tibi moram dictis creas.

Delectant diftincta & interpuncta intervalla, moræ, refpirationefque aliis: ftemen aliis verborum, volubilitafque cordi eft, qui ponunt in orationis celeritate eloquentiam. Cic. in Orat. 53.

Dimove vocis moras, i. e. Dic breviter. Senec. Hippol. 4.

Dare. Ter. Hec. 1. 2. 52.

Dabitur parvula mora. Juven. 10. Sat. 340.

Ducere. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Ducere in longam verba moram. Propert. lib. 1. 10. 6.

Effugere. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Emendare. Paul. in l. Si fervum. §. fequitur. D. de verb. oblig.

Fabricare moras. Sil. lib. 16. 671.

Facere. Cic. 16. Att. a pr. De Publilio autem, quod perfcribi oportet, moram non puto effe faciendam. Idem pro Sulla 58. Venire omnes fuas poffeffiones, & patrimonio fe ornatiffimo fpoliari maluit, quam ullam moram fieri cuiquam creditorum fuorum. Plenius

Facere moram in folvendo. Paul. in l. Si fervum §. fequitur D. de verb. oblig.

Facere moram libidini alicujus. Liv. 27. 31. Sic Comitiis. 27. 6. Hor. 3. Carm. 14. 23.

Si per invifum mora janitorem
Fiet, abito.

Ferre moras. Ovid. 6. Met. 467.

Non tulit illa moram. Ovid. 10. Met. 497.

Frangere moras portarum, i. e. Frangere portas, quæ nos morantur. Stat. 10. Theb. 190.

Habere aliquid moræ. Cic. 13. Att. 3. Non puto tam expeditum Faberianum negotium futurum, etiamfi eft futurum, ut non habeat aliquid moræ.

Habeo aliquid moræ, dum promiffa militibus perfolvo. Cic. 12. Fam. 12.

Habere aliquid in mora. Paterc. lib. 2. 51. Sua & celeritate & fortuna C. Cæfar ufus, nihil in mora habuit, quo minus & quum vellet ipfe, exercitufque, claffibus perveniret, &c. h. e. Nulla re tardatus eft, aut impeditus.

Inferre moram. V. INFERO.

Inferre moram & impedimentum alicui. Cic. 1. de Invent. 12.

Injicere moram & religionem judicandi judicibus. Cic. pro Cæcin. 4.

Innectere. Stat. 5. Theb. 743

Interponere moras, quibus infirmetur aliquis. Cic. 8. Philip. 17.

Interpofita fluminis mora. V. INTERPONO.

Interponere moram. Cic. 1. Acad. 1. Quod quum audiffemus, nullam moram interponendam putavimus, quin videremus, &c. Idem 10. Philip. 1. Ne minimam quidem moram interpofuifti, quin quamprimum maximo gaudio & gratulatione frueremur. Et 6. Philip. 2. Itaque bellum nefarium illatum Reip. quum viderem, nullam moram interponendam infequendi M. Antonium putavi.

Largiri brevem moram alicui. Senec. Troad. 8.

Metuere amori fuo moram. In METUO.

Moliri. V. MOLIOR.

Move abs te moram. V. MOVEO.

Nectunt corda moras. Valer. 3. Argon. 374.

Obftat mora. Virg. 1. Æn. 750.

Quid tantum Oceano properent fe tinguere foles
Hiberni: vel quæ tardis mora noctibus obftet. Tardis, pro Tarde venientibus, inquit Servius. [inepte in ed. Lugd. Mora hic pro ipfa Luce æftiva poni dicitur, quum fit potius Caufa morandi.

Offendit limæ labor & mora poetas. Hor. in Arte Poet. 291.

Pellere. Ovid. 10. Met. 659.

Pone moras, & ftudium lucri, i. e. Depone. Hor. 4. Carm. 2. 25.

Præbere. Senec. Herc. fur. 7.

Quærere. Ovid. 2. Met. 556.

Quærere ad judicii moram aliquam excufationem. Cic. pro Rabir. Poft. 8.

Recufant confulta moras extrema. Sil. lib. 7. 320.

Rumpe moras omnes. Virg. 9. Æn. 13.

Sum mora. Ter. Adelph. 4. 5. 79.

Sed ceffo ire intro, ne mora meis nuptiis egomet fim.

Effe aliquid moræ. Plaut. Amph. 3. 3. 17. Faxo haud quicquam fit moræ.

Effe in mora. Ter. Andr. 3. 1. 9.

Sed fequere me intro; ne in mora illi fis. i. e. Moreris & detineas, vel inferas moram & impedimentum. Cic. 10. Fam. 31. Saltus Caftulonenfis, qui femper tenuit noftros tabellarios, etfi nunc frequentioribus latrociniis infeftior factus eft; tamen nequaquam tanta in mora eft, quanta qui locis omnibus difpofiti, &c.

Eft mora, Longum eft. Plaut. Capt. 4. 3. 6.

Nam fi alia memorem, quæ ad ventris victum conducunt, mora eft. i. e. Diu immorarer.

Nulla mora eft. Cic. 5. Att. 21. In his γλωσσήματα illud confirmas, moram mihi nullam fore. Ter. Andr. 5. 6. 7.

Nec mora ulla eft, quin eam uxorem ducam. Virg. 2. Æn. 701.

Jamjam, nulla mora eft, fequor, & qua ducitis, adfum. Sub-audi in me, ut in feqq. exemplis.

Non eft mora libera nobis. Ovid. 2. Met. 143.

Quid ergo erat moræ & tergiverfationis? Cic. pro Milon. 55. Al. Erat? mora & tergiverfatio.

Ne mora fit, quin. Ter. Adelph. 2. 1. 17.

Ne mora fit, fi innuero, quin pugnus continuo in mala hæreat.

Non erit in me mora. Ter. Andr. 2. 5. 9.

Neque iftic, neque alibi tibi ufquam erit in me mora. i. e. Paratus fum quod vis facere. Virg. 3. Ecl. 52.

Quin age, fi quid habes: in me mora non erit ulla.

Eft per te mora. Ter. Andr. 3. 4. 14.

Nec raro etiam verbum fubftantivum fubauditur per Ellipfin, ut Virg. 5. Æn. 749.

Haud mora confiliis, nec juffa recufat Aceftes.

Nufquam mora. Virg. 4. Georg. 185.

Nec mora, nec requies. Virg. 3. Georg. 110.

Eft moræ pretium. ut Virg. 9. Æn. 232.

Rem magnam, pretiumque moræ fore.

Grande moræ pretium eft. Ovid. H. St. Heroid. Ep. 7. 74.

Grande moræ pretium tuta futura via eft.

Tenuere quæ tantæ moræ? Virg. 2. Æn. 282.

Tenuit mora nulla vocatos. Ovid. 1. Met. 167.

Timere moram. Ovid. 3. de Pont. 3. 85.

Neve moram timeas, tempus quod quærimus inftat.

Tollere moram judicandi. Quintil. lib. 4. cap. 4.

Trahere moras. Virg. 12. Æn. 888.

Trahere moram, & tempora differre. Ovid. 9. Met. 766.

Sine mora, Citiffime, celerrime. Cic. 10. Fam. 18. Ut venienti Bruto, exercituique ejus, fine mora tranfitus effet paratus.

Inter moras. V. INTER præpofitionem.

Mora, Inftrumenti chirurgici particula, apud Celfum lib. 8. cap. 10. de crurum femorumque fractorum curatione, In crure æque ad rem pertinet, alterum falem os integrum manere. Commune vero ei, femorique eft, quod ubi deligatum eft, in canalem conjiciendum eft. Is canalis & inferiori parte foramina habet, per quæ, fi quis humor exceffcrit, defcendat; & a planta moram, quæ fimul & fuftineat eam, & delabi non patiatur; & e lateribus cava, per quæ loris datis mora quidem crus femurque, ut collocatum eft, detineat. De alia vocis fignif. V. infra.

MŎRŬLA, æ. f. dimin. Auguft. Confeff. 11. 15. Præfens tempus ita raptim a futuro in præteritum tempus tranfvolat, ut nulla morula extendatur.

Afcripfit & hanc vocem. Henr. Steph. fed nullo auctore, quæ in Lugd. defiderabatur.

MŎROR, [illegible] ări. Detinere, retardare. Ter. Heaut. 1. 1. 120. Egomet convivas moror. Cic. 5. Philip. 26. Et belli celeritatem morabitur. Idem 2. Fam. 15. Sed eum infector moratur.

Diutius morari. Cic. 3. de Orat. 72.

Longius in loco aliquo. Propert. lib. 3. 20. 14.

Longo tempore. Virg. 3. Georg. 565.

Amba-

Digitized by Google

Ambage longa aliquem. Ovid. 7. Met. 520.
Ambagibus longis aliquam. Hor. 1. Epist. 7. 82.
Clamore magno morantur. Virg. 5. Æn. 207. i. e. Retro agunt.
Lite moraris iniqua. Hor. 2. Epist. 2. 19.
Multis ne morer. Cic. 6. Verr. 104.
Pluribus ne moremur in re confessa. Plin. lib. 7. cap. 49.
Plura morari aliquem. Lucret. lib. 6. 244.
Iter alicujus. Ovid. 19. Epist. 20.
Illa moratur quin. Plaut. Aulul. 4. 1. 6.
Oculos carmina morantur alicujus, auresque. Hor. 1. Epist 13. 18.
Orcum. V. ORCUS.
Pietas moratur aliquem curaque alicujus, quo minus quid efficiat. Hor. 1. Epist. 14. 6.
Solutionem morari, Differre. Paulus in l. Si servum stip. §. Sed si. D. de verborum obligat.
Apud aliquem morari. Pomponius in l. Quintus. §. Ad auctoritatem. D. de annuis legatis & fideicommiss.
Circa aliquid. Hor. in Arte Poet. 132.
Non circa vilem, patulumque moraberis orbem.
Cum aliquo morari, Scævola in l. Annua. D. annuis legat. & fideicommiss. i. e. Vivere, agere, conversari cum aliquo.
In dicendo non morari, &c. Cic. pro Cluent. 168. Tu autem, nisi molestum est, paulisper exsurge, & perfer hunc dolorem commemorationis necessariæ, in qua ego diutius non morabor, quoniam, &c.
In parvis. Ovid. 2. de Arte Am. 535.
In promissis morari aliquem. Lucret. lib. 6. 244.
Per læva morari. Hor. 2. Serm. 7. 77.
Non moror, h. e. Non obsto, non repugno. Ter. Eun. 3. 2. 7.
Quod quum secus erit, quid te Apulia moretur? Cic. 4. Att. 17.
Morari cum Infin. Catull. ad Seipsum, 50. 1.
Quid est, Catulle? quid moraris emori? Virg. 8. Ecl. 106.
— dum ferre moror.
Morari & Exspectare. Cic. 12. Fam. 15. Diutius morari, aut exspectare præsidium, non necesse habui.
Morari, significatione absoluta, ut Grammatici loquuntur, quum alias actionem significet. Catull. 59. 84.
Sed moraris, abit dies.
Morari, Habitare, degere, manere. Cic. 11. Fam. 03. Ego, tibi ut antea scripsi, dum mihi a te literæ veniant, in Italia morabor. Hor. 2. Carm. 3. 23.
Divesne, prisco natus ab Inacho,
Nil interest, an pauper, & infima
De gente, sub dio moreris.
Qua spe inimica in gente moratur. Virg. 4. Æn. 535.
In urbe. Ovid. 2. de Pont. 8. 12.
In una sede. Ovid. 11. Met. 846.
Morari, verbum Juris, quo Actoris, vel Judicis, instantia significatur. Liv. 2. 24. Ne quis militis, donec in castris esset, bona possideret, aut venderet, liberos, nepotesve ejus moraretur. Ibid. lib. 4. 42. C. Sempronium nihil moror, quando hoc est in imperio consequutus, ut tam carus esset militibus. Cic. in Verrem, Nihil moror eos salvos esse, & ire quo lubet. V. NIHIL.
Nihil ne ego quidem moror, quo minus Decemviratu abeam. Liv. 3. 54. i. e. Non recuso, quin &c.
Nil moror officium, quod me gravat. Hor. 2. Epist. 1. 264. i. e. Mitto, Amando.
Moratur, Impersonale, Mora fit. Cic. 8. Fam. 5. Deinde alios exsistet, qui, nisi libere liceat de omnibus provinciis decernere, reliquas impediat; sic multum ac diu ludetur, atque ita diu, ut plus biennium in his tricis moretur.
Morandi, morando, morandum; gerundium. Virg. 10. Æn. 798.
Æneæ subiit mucronem, ipsumque morando
Sustinuit. Ubi Servius; Morando, Moram injiciendo ejus impetum lusit.
Causas innecte morandi. Virg. 4. Æn. 51.
Morari, Insanire, pr. longa, V. suo loco in MŌROS.
MORANS, antis. Partic. [illegible] Virg. 4. Georg. 70.
— namque morantes
Martius ille æris rauci canor increpat. Servius, Morantes. Tarda incedentes.
Tempora longo morans. Virg. 3. Georg. 565.
Lapsus fluminum morans Orpheus. Hor. 1. Carm. 12. 9.
Reditum alicujus. Hor. 3. Carm. 5. 52.
Morans, absolute. ut. Dies morans, i. e. Longus, tardus. Hor. 2. Carm. 7. 6.
Cum quo morantem sæpe diem mero Fregi, &c.
MORĀTUS, a, um. [illegible] aliud Participium. Cic. 5. Att. 16. Moratus triduum Laodiceæ, & triduum Apameæ, & totidem dies Synnada. Liv. 24. Et ad duo millia aut moratorum, aut palantium per agros interfecta. [Nisi hic Moratores intelliguntur, Milites, qui tarde sequuntur exercitum. V. infra.
Non multis illa moratus. Ovid. 1. Fast. 261.
Haud multa moratus, dat dextram juveni. Virg. 3. Æn. 610.
Lacrymis & mente moratæ. Virg. 4. Æn. 649. De Didone.
Ira moram. Ovid. 1. Amor. 8 82.
Oscula sunt labris nostra morata tuis. Propert. lib. 2. 15. 10.
Planta morata expenso gradu. Propert. lib 2. 3. 6. ubi V. Broekh.
Vultum diu tellure moratum erexit. Ovid 14. Met. 206.
MORANDUS, a, um. [illegible] aliud Partic. ut,
Fraude aliqua morandus est pater. Ovid. 3. Trist. 9. 20.
Spectator morandus illecebris, & grata novitate. Hor. de Arte Poet. 223.
MORATIM, Adv. Tarde. Solin. cap. 3. Moratim Insularum omnium oras legamus.
MORATIO, ōnis. f. Vitruv. 9. 4. Morationibus impediri.
Æquam moratio. Firmic. lib. 4.
MORĀTOR, ōris. m. [illegible] Liv. 11. 44. Quatuorque Tribunorum adversus unum, moratorem publici commodi, auxilio delectum cos. habent. conf. Liv. 21. 47. 48 & ibi Gronov. & Interpr. ad Curt. 4. 10. 10. conf. & MORATUS, Partic.
Morator, Ministerii nomen erat in ludis Circensibus, quo qui fungebantur, ut conjicere est, quadrigarios & bigarios morabantur, ne ante

tempus, aut non suo ordine currerent; & ut inter missus intervalla essent. Hoc ex priscis titulis eruit Turnebus, in quorum uno sic legitur, QV. RAPIDIO, Q. F. LEM. MVLIONI MORATORI LVDI CIRCENSIS. Et Inscriptio vetus in Corpore Gudiano. DIS. MAN. A. TVCCIVS. A. L. STEPHANVS. AVRIGATOR. FACT. RVSSAT. ET. T. TVLCIVS. PANCHRYSVS. MORATOR. EIVSD. FACTION. DEDIC.
Moratores etiam appellati Rabulæ, quod morarentur causas. Ammian. 30. 10. Moratores forenses: Ita legit Lindebrogius. Alii Oratores. conf. Cujac. Observ. 4. 40. V. OBTURBATOR.
MORĀTŌRIUS, a, um. Adj. [illegible] Papinianus Jureconf. l. 5. Cum possessor. §. 2. pro pecunia. t. 15. De censibus. D. Quo minus prædium jure pignoris distrahatur, oblata moratoria cautio non admittitur. h. e. Cautio quæ datur, ut quis differat & exspectet.
MORĀMENTUM, i. n. [illegible] Idem quod Mora. Apul in Florid. 4. p. 363. Hisce igitur moramentis omnibus qui volunt devitari, advectorem sibimet equum deligunt.
MORA VATICANA, V. MORUS.
MŌRA, [illegible] ut Nepos, Hesych. Etymolog. vel MŌRA, [illegible] ut Pausan. Ordinatio hominum militaris apud Lacedæmonios ex 500, vel 700, vel 900 militibus. V. Diodor. lib. 15. Nepos 11. 2. 3. Hoc exercitu moram Lacedæmoniorum interfecit. Al. Intercepit. V. ibi Interpret. & Meurs. Lect. Att. 1. 25. Voss. Etym. p. 327.
MORĀCEUS, a, um. Adj. i. e. Durus. ut, Moraciæ nuces. Titinius apud Festum.
MORALIS, MORATUS. V. MOS.
MŌRĀRIA, æ. f. Herba, quam & Statioron & Chamæleonem vocant. Apul. de Herb. cap. 25.
MORBŌNIA, velut alii, MORBŌVIA. Sueton. in Vesp. cap. 14. Quidam ex officio admissionis, simul expellens, abire morboniam jusserat. Quo quidam in loco morbonia, vel morbovia, ut nomen oppidi, quod tamen nusquam est, fingi videtur: aut adeo populi ore frequentabatur ceu oppidi nomen, sub sensu morbi & exitii. Hoc enim perinde est, ac si quis in malam crucem amandet, aut ad corvos abire jubeat. Certe compendiose Dionis pro Morboniam [illegible] habet. Ex Turnebo. Gronov. Mscarian. q. V. [Sed videtur expulsio mentionem vocis mali ominis postulare.
MORBUS, i. m. [illegible] Proprie est Habitus corporis contra naturam, qui usum ejus faciat deteriorem.
Morbus, Ægrotatio, & Vitium quid distent, V. ad finem hujus dict.
Animi morbus. Sallust. in Cic. 1. Graviter & iniquo animo maledicta tua paterer, M. Tulli, si te scirem judicio magis, quam morbo animi, petulantia ista uti.
Morbus & Imbecillitas corporis. Cic. 12. Att. 6. Tulliæ meæ morbus & imbecillitas corporis me exanimat.
Æger morbo gravi. Cic. 1. in Catil. 31. Ut sæpe homines ægri morbo gravi, quum æstu, febrique jactantur, &c.
Infirmus ex gravi & diuturno morbo. Cic. 8. Philip. 25.
Admonitio. V. ADMONEO.
Insignia morbi. Hor. 2. Serm. 3. 254.
Sollicitæ volitant animæ morbis. Lucret. lib. 3. 731.
Acer. V. ACER, adj.
Acutus. In ACUO.
Adveniens & crescens morbus. Cic. 2. de Divin. 142. Medici ex quibusdam rebus & advenientes & crescentes morbos intelligunt: nonnullæ etiam valetudinis significationes, ut hoc ipsum, pleni enective simus, ex quodam genere somniorum intelligi posse dicuntur. Daviſ. Vacuine. [An Eractiva?
Ancipites. In ANCEPS.
Amplior. In AMPLIUS.
Cæcus. In CÆCUS.
Caducus. In CADO.
Comitialis. In COMITIA.
Declinans. In DECLINO.
Exsanguis. Ovid. 15. Met. 627.
Gravis. Cic. 1. Off. 83. Quapropter in adeundis periculis consuetudo imitanda medicorum est, qui leviter ægrotantes, leniter curant: gravioribus autem morbis periculosas curationes, & ancipites adhibere coguntur.
Immanes. Lucret. lib. 3. 461.
Impatibilis. V. IMPATIBILIS.
Iners morbus. Ovid. 7. Met. 544.
Ingravescens. V. INGRAVO.
Leviores. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Longinquus. In LONGUS.
Major morbus, idem qui Comitialis, Celso lib. 3. cap. 23. teste Budæo.
Morosus. Ovid. 11. de Arte Am. 323.
Pallentes. Virg. 6. Æn. 275.
Pedicularis. V. Pedicularis in PES.
Perniciales. In PERNICIES.
Regius. Hor. de Arte Poet. 453. Ictericiam aliter vocant. Et Cels. 3. 24. pr. Æque notus est morbus, quem interdum arquatum, interdum regium nominant. Paulo post, Color autem eum morbum detegit, maxime oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletque accedere & sitis, & dolor capitis, &c. Deinde ad finem capitis, Per omne vero tempus utendum est exercitatione, frictione: Et, si hiems est, balneo: si æstas, frigidis natationibus; lecto etiam & conclavi cultiore, clauso loco uti, ludis, lascivia, per quæ mens exhilaretur: Ob quæ regius morbus dictus videtur. Lind. Usu, loco, ludis. [Scribendum, Risu, joco, ludis.
Solstitialis morbus. V. Solstitium, in SOL.
Sonticus morbus in XII Tab. interpretatur, Qui nocet. Sed Plinius eo nomine morbum comitialem intellexit, quum ita scripsit de lapide gagate: Deprehendit sonticum morbum. Nam Dioscorides scribit, [illegible]. Turnebus. V. SONTICUS.
Tæter morbus. Catul. de Lesbia, 74. 05.
Tremens. Senec. Herc. fur. 9.
Tristis. Tibull. lib. 4. 11. 3.
Veniens. Pers. 3. Sat. 64.
Vetus morbus. Cels. 3. 26.
Absumi morbo. V. ABSUMO.
Accessit spatium morbis. V. ACCEDO.

Adesse morbum. Cic. 2. de Finib. 96.
Advenit morbus. In ADVENIO.
Afferre. In AFFERO.
Affici gravi. Cic. 1. de Divin. 63.
Affectus morbo. Lucret. lib. 1. 134.
Afflictati morbo. V. AFFLIGO.
Aggravescit morbus. Ter. Hec. 3. 2. 2.
Male metuo, ne Philumenæ magis morbus aggravescat.
Apportant anni tempora morbos. Lucret. lib. 5. 221.
Assurgere ex morbo. V. ASSURGO.
Assurgere e morbo. Tacit. 2. Hist. 99.
Auxiliari morbis. V. AUXILIOR.
Cadere in morbum. V. CADO.
Calere mentis morbo aliquo. Hor. 2. Serm. 3. 80.
Collapsi ossa morbo. Virg. 3. Georg. 485.
Concipere morbum. In CONCIPIO.
Confirmata valetudo a morbo. Cic. 10. Att. 19. Valetudinem tuam jam confirmatam esse, & a vetere morbo, & a novis tentationibus, gaudeo.
Conflictari morbo. In CONFLICTO.
Conjicere in morbum. V. CONJICIO.
Consurgere graves morbo nequeunt. Ovid. 7. Met. 570.
Contaminatus morbo grex turpium virorum. Hor. 1. Carm. 37. 10.
Contrahere morbum. V. CONTRAHO.
Convalescere ex morbo. Cic. 13. Fam 30. Ille in morbum continuo incidit, ex quo non convaluit. Idem pro Sul. 75. Ex magnis & diuturnis, & jam desperatis Reipub. morbis ista repente vis erupit, ut ea confecta & ejecta, convalescere aliquando & sanari civitas possit.
Corripiunt morbi corpora. Virg. 3. Georg. 471.
Crescit morbus. Cic. 2. de Divin. 142.
Crudescit morbus. Virg. 3. Georg. 504.
Sin in processu cœpit crudescere morbus. V. CRUDUS.
Curare morbos. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Defungi morbo. Liv. 3. 8. pr. Defuncta morbis corpora salubriora esse cœpere.
Delabi in. Cic. 7. Att. 5. Filiam in idem genus morbi delapsam coram tibi afferre majorem sentio.
Depellere. Cic. 7. Fam. 27. Ego hic cogito commorari, quoad me reficiam: nam & vires & corpus amisi; sed si morbum depulero, facile, ut spero, illa revocabo.
Evadere ex morbo dicitur ægrotus. Cic. 2. de Divin. 10.
Evincere tristes. Tibull. lib. 4. 11. 3.
Exasperatur morbus. Cels. lib. 2. cap. 14. Ne morbus, qui remanet, iterum quavis levi de causa exasperetur.
Exterminare. V. EXTERMINO.
Facere. Celsus in procem. lib. 1. Interest enim, fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit.
Finiri morbo. V. Finio, in FINIS.
Jactari. Hor. 2. Serm. 3. 121.
Impediri. Cic. 1. Fam. 10. Quod morbo impeditus, in Ciliciam non transieris.
Implicitus. V. IMPLICO.
Impugnatur. V. IMPUGNO.
Incessit in castra. V. INCEDO.
Incidere in. Cic. pro Cluent. 175. Ibi in morbum incidit, ac satis vehementer, diuque ægrotavit.
Inclinatur. V. INCLINO.
Incurrere in. V. INCURRO.
Incutere. Lucret. lib. 6. 771.
Ingruunt morbi gentibus universis. V. INGRUO.
Injici in. V. INJICIO.
Intabescere morbo. Cic. 3. de Nat. Deor. 84. Hunc igitur nec Olympius Juppiter fulmine percussit, nec Æsculapius misero diuturnoque morbo intabescentem interemit.
Invasit. V. INVADO.
Jurare morbum, V. JURO.
Laborare morbo. Cic. 1. de Finib. 59.
Languebant pleraque morbo. Lucret. lib. 6. 1219.
Levare morbum alicui. V. LEVIS.
Levari morbo. Cic. 12. Fam. 29. Gravius ægrotant ii, qui quum levati morbo videntur, in eum de integro inciderunt.
Mederi morbis. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Missus morbos ad corpora a numine. Juven. 13. Sat. 230.
Morituros inerti. Ovid. 7. Met. 544.
Mutare. Cels. 3. 9. Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent: Neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet.
Nascuntur morbi. Cic. 4. Tusc. 23.
Nocuit nec tibi vis morbi. Ovid. 2. Amor. 14. 41.
Occupat. Cels. 5. 27.
Occurrere venienti morbo. Pers. 3. Sat. 64.
Oppressa est morbo mulier. Cic. pro Cluent. 22.
Opprimit morbus aliquem. Cic. 15. Att. 1. pr. Quum hominem temperantem, summum medicum, tantus improviso morbus oppresserit.
Perire morbis. Hor. 2. Serm. 3. 157.
Prævidere ingravescentem. V. INGRAVO.
Recreari e. Cic. Post redit. ad Quir. 4. Bona valetudo jucundior est eis, qui e gravi morbo recreati sunt, quam qui nunquam ægro corpore fuerunt. Idem in Pison 85. Qui quum uno genere morbi affligerentur, neque se recreare quisquam posset, quum semel incidisset, dubitabat nemo, quin &c.
Relevare morbum. Cic. 1. in Catil. 31. Sic hic morbus, qui est in Republica, relevatus istius pœna, vehementius, vivis reliquis, ingravescet.
Relevari, pro Relevari a morbo. Cic. 1. in Catil. 31. Si aquam gelidam biberint, primò relevari videntur, deinde multo gravius vehementiusque afflictantur.
Removere. Cic. 10. Att, 18. Tu, quoniam quartana cares, & novum morbum removisti. &c.
Senescere. Cic. 7. Fam. 26.
Squalebant exangui corpora. Ovid. 15. Met. 627.
Esse in morbo. Cic. 4. Tusc. 8. Qui in morbo sunt, sani non sunt. Ibid. 92. Corpus quod in morbo est.
Subsistentes. Celsus in præfat. lib. 1.
Sustinere. Celsus lib. 2. cap. 8.
Teneri. Celsus lib. 2. cap. 17.
Tentari. Cic. 4. Tusc. 31. Animi valentes, morbo tentari non possunt, corpora possunt.
Tentantur acuto renes. Hor. 2. Serm. 3. 163.
Tollere. Celsus in præfat. lib. 7.
Traduntur morbi per successiones. Plin. 1. Epist. 12. ad Calestrium, Tertio & tricesimo anno pedum dolore correptus est. Patrius hic illi: Nam plereque morbi quoque per successiones quasdam, ut alia, traduntur.
Transire ad morbum aliquem. Celsus lib. 3. cap. 19. pr.
Vacare morbo. Celsus lib. 3. cap. 22.
Vacare a. Celsus lib. 2. cap. 1.
Vincit morbus medicamenta. Celsus lib. 7. cap. 33.
Urgeri. Cic. de Fato, 17. Ut in eo, qui mortifero morbo urgeatur.
Reliquiæ morborum lentæ. Cels. lib. 2. cap. 15.
Unde sint morbi. Cels. in præfat. lib. 9.
Morbus in summo incremento. Cels. lib. 3. cap. 8.
Morbus & Vitium apud Jurisconsultos different. Morbus est habitus cujusque corporis contra naturam, qui usum ejus facit deteriorem, ut phthisis, febris, &c. Balbus autem, & atypus, vitiosi magis, quam morbosi sunt, ut equus mordax &c. Sed qui morbosus est, is etiam est vitiosus, neque id tamen contra fit. Potest enim qui vitiosus est, non morbosus esse. Hæc Gellius ex Cæcilio Sabino, lib. 4. cap. 2.
Morbus, Ægrotatio, & Vitium. Cic. 4. Tusc. 28. Morbum appellabant totius corporis corruptionem: Ægrotationem, morbum cum imbecillitate: Vitium, quum partes corporis inter se dissident; ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas. Itaque illa duo, morbus & ægrotatio, ex totius valetudinis corporis conquassatione & perturbatione gignuntur: Vitium autem, integra valetudine ipsum ex se cernitur.

MORBIDUS, a, um. Adj [νοσερὸς] Morbo affectum significat, vel Morbis obnoxium. Varro 3. de R. R. cap. 16. Aut quum sunt apes morbidæ, propter primores vernos pastus.
Vis morbida, Quæ morbum affert. Lucret. lib. 6. 1090.
— unde repente
Mortiferam possit cladem conflare coorta
Morbida vis, hominum generi, pecudumque catervis,
Expediam. Idem paulo post,
— fit morbidus aer.

MORBIDE. Adv. Idem. apud Hieronymum.

MORBOSUS, a, um. Adj. [νοσώδης] Morbo confectus, aut morbo obnoxius, qui Valetudinarius etiam dicitur. Cato R. R. cap. 2. Ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum, & siquid aliud superist, vendat.
Iracundi, soli morbosi. Cic. 4. Tusc. 53. Bene igitur nostri, quum omnia essent in morbis vitia, quod nullum erat iracundia fœdius, iracundos solos morbosos nominaverunt.

MORBOSE, Adv. apud Celsum. [Nisi falsa citatio est.

MORDEO, momordi, morsum, [δάκνω, δήκω, ὀδαξίζω, κνίζω] ēre. Dentibus lædere & corripere.
Momordi Ovid. 9. Met. 61.
— tum denique tellus
Pressa genu nostro est, & arenas ore momordi. V. Humum mordere infra.
Morsi aliquando fecit in preterito. Plautus in Trigeminis, 1. Frag. 130. Ni fugissem, inquit, medium credo præmorsisset. Ex Gell. lib. 7. cap. 9.
Memordi, præteritum ab antiquis frequenter usurpatum. Ennius, Meum non est, at si me canis memorderit. Lab. Callis, De integro patrimonio meo centum millia nummûm memordi. Ex Nonio 2. 553.
Latrant & mordent canes. Cic. pro Rosc. Amer. 57.
Frenum. Cic. 11. Fam. 23. V. FRENUM.
Humum mordere, Mori. Plaut. Merc. 4. 5. suppos. v. 9. conf. Momordi.
Terra mordetur dente vomeris. Varr. de L. L. lib. 4. 31. pr.
Fibula mordet, i. e. Stringit. Virg. 12. Æn. 273.
— teritur qua sutilis alvo
Balteus, & laterum juncturas fibula mordet.
Frigora mordent cautos parum. Hor. 2. Serm. 6. 45.
Herba mordere dicitur sapore acri. Plin. lib. 12. cap. 19. Sic lib. 22. cap. 14. Mordens folium.
Rura amnis mordet aqua taciturna. i. e. Radit. Hor. 1. Carm. 31. 8.
Mordere, per translationem, Detrahere alicui. Ter. Eun. 3. 1. 21.
— invidere omnes mihi,
Mordere clanculum; ego non floccipendere.
Dente iniquo mordere, Calumniari. Ovid 4. Trist. 10. 124.
Dente invido mordeor. Hor. 4. Carm. 3. 16.
Dictis morderi. Ovid. 1. Trist. 1. 25.
Opprobriis falsis Hor. 1. Epist. 16. 38.
Non mordenda tibi turba fidelis erat. Ovid. 4. de Pont. 14. 46.
Mordere, Pungere. Cic. 12. Att. 7. Quod rogas ut in bonam partem accipiam, siqua sunt in tuis litteris quæ me mordeant. Idem lib. 13. 13. Valde me momorderunt epistolæ tuæ de Attica nostra. Idem 3. Fam. 12. Neque non tamen me mordet aliquid, in quo unum non vereor, quæ mihi tuenda sunt. Idem 3. Tusc. 82. Tamen siquis error aliunde astitit, si paupertas momordit, si ignominia pupugit.
Mordere, Δάκνειν a Dione, de Augusto verba Latina respectante p. 393. Paris. circa pr. [illegible] Nimirum tanquam esset verbo mordaci. Vide an recte Xyl. Et magis puto usitatum fuisse Latinum Mordere, in hac signif. metaphorica, quia Latinis verba composita quædam eam habeant, ut Remorsus puto. H. St.
Mordere, translate, pro Lædere, offendere. Hor. 1. Epist. 8. 5.
— haud quia grando
Contuderit vites, oleamque momorderit æstus. Lambinus.
Mordeor. Doleo. Cic. 6. Att. 1. An tu si mecum esses, qui scribis morderi te interdum, &c. 1. 2. Graviter ferre.
Conscientia morderi. Cic. 4. Tusc. 44.

MORSUS, a, um. Partic. [δηχθεὶς] Plin. lib. 29. cap. 3. Datur morsis a tabioso, ne rabidi fiant. Catull. 58. 316.
Laneaque aridulis hærebant morsa labellis.

MORSUS, ûs. m. [δηγμὸς, δῆξις, κνισμός] Dentium læsio vel apprehensio. Cic.

Digitized by Google

Cic. de Senect. 51. E quibus quum emerserit, fundit frugem, spicæ ordine structam, & contra avium minorum morsus munitur vallo aristarum. Idem 12. Att. 19. Dum recordationes fugio, quæ quasi morsu quodam dolorem efficiunt, refugio a te admonendo.
Figuratus morsus. Macrob. 7. Saturn. cap. 3. Scomma paene dixerim, morsum figuratum, quia sæpe fraude vel urbanitate tegitur, ut aliud sonet, aliud intelligas.
Funesto morsu saucius. Ovid. 11. Met. 375.
Viperinus. Cic. 2. de Finib. 94.
Apprehendere morsu. In APPREHENDO.
Consumite fero viscera morsu. Ovid. 4. Met. 113.
Corripere morsum. V. CORRIPIO.
Defendite a pecoris morsu frondes nostras. Ovid. 9. Met. 384.
Nec tu mensarum morsus horresce futuros. Virg. 3. Æn. 394.
Inferre morsus alicui. Ovid. 11. Met. 58.
Lacerare morso viscera. V. LACER.
Parat leo morsus. Senec. Herc. fur. 11.
Premere morsu. Lucret. lib. 3. 663.
Vastis morsibus prædam leo premens. Senec. Troad. 9.
Citra morsum. V. CITRA.
Bibere morsu. V. BIBO.
Unci morsus. De ancora dicitur, terræ vel fundo infixa. Lucan. lib. 3. 699.
Morsus loricæ, Conjunctio & nexus dicitur, ubi lorica cum fibulis connectitur. Sil. lib. 7. 624.

Strage super lapsus sociûm, qua fibula morsus
Loricæ crebro laxata resolverat ictu.

Coire ad morsum. V. COEO.
Morsus, pro Livore morsiuncularum. Lucret. lib. 4. 1079.

Blandaque refrenat morsus admista voluptas.

Ex mulierum morsu vestigia libidinis atque nequitiæ. Cic. 7. Verr. 32.
Morsus, Dolor & ægritudo. Cic. 3. Tusc. 53. Itaque & dolor corporis, cujus est morsus acerrimus, perferetur, spe proposita boni. Ibid. 83. Ægritudo erit sublata illa mærens, morsus tamen & contractiunculæ animi relinquentur.
Sopitus necis morsus. Sil. lib. 13. 274. h. e. Mortis dolor amotus vino.
Morsus, pro Invidia & detractione. ut,
Insequi morsibus aliquem. Ovid. 13. Met. 568.
Incitare acres morsus. Catull. ad passerem Lesbiæ, 2. 4.
Incitat & morsus error uterque pares. Ovid. 19. Epist. 114.
Venenare morsu obscuro commoda alicujus. Hor. 1. Epist. 14. 38.

MORSIUNCŬLA, æ. f. dimin. a MORSIO. [δηγμάτιον] Parvus morsus. Plaut. Pseud. 1. 1. 65.

Compressiones arctæ amantium comparum,
Teneris labellis, molles morsiunculæ.

Continuæ morsiunculæ. Apul. 8. Met. p. 211.
MORSŪRA, æ. f. Idem quod Morsus. Constant. Afer 7. 10. Morsuræ locus.
MORDAX, ācis. Adj. [δάκνων, δηκτικὸς, ..., ...] Qui mordendo lædit. Plaut. Truc. 2. 4. 1.

Non tibi nam, amabo, janua est mordax mea,
Quo introire metuas, mea voluptas?

Ferro mordaci icta pinus. Hor. 4. Carm. 6. 9.
Folium mordax, Pungens, & tactum feriens vel gustum. Plin. lib. 16. cap. 24.
Mordax vis. Plin. lib. 9. cap. 45.
Lividus & mordax. Hor. 1. Serm. 4. 93.

Lividus & mordax videor tibi? &c.

Carmen mordax. Ovid. 2. Trist. 563.

Non ego mordaci distrinxi carmine quemquam.

Mordax homo, Detrectator. Cic. 2. de Orat. 240. Quum quæreres id quid esset, senem tibi quendam oppidanum dixisse, Lacerat lacertum Largii mordax Memmius.
Sollicitudines mordaces. Hor. 1. Carm. 18. 4.
Compar. Phædr. 4. 7. 1.

Mordaciorem qui improbo dente adpetit.

Superl. Plin. lib. 17. cap. 18.
MORDĀCĬTAS, ātis. f. [τὸ δηκτικὸν] Plin. lib. 21. cap. 15. Iis enim omnibus foliis inest aculeata mordacitas. De urtica & similibus.
MORDACITER, Adv. Macrob. 7. Saturn. 3. Ait nimis ille mordaciter. Compar. Ovid. 1. ex Pont. 5. 19.

Scilicet incipiam lima mordacius uti.

MORDĪCO, āre. Idem quod Mordeo. Scriban. de Pass. Christ. cap. 8. Acriter mordicare.
MORDĬCANS, antis. Cæl. Aurel. Acut. 2. 8. Mordicantis qualitatis esse. Et Tard. 2. 1. 39. Mordicantia injicere collyria.
MORDICĀTIO, ōnis f. Levis arrosio. Cæl. Aurel. Acut. 3. 20. Ventris mordicatio. V. Barth. Advers. 39. 1.
MORDICĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Acetum mordicativum. Cæl. Aurel. Tard. 5. 1.
MORDĬCUS, Adv. [ὀδὰξ] Mordendo. Plaut. Curcul. 5. 1. 7. Manum mordicus arripuit. Varro 2. de R. R. cap. 7. Ille impetum fecit in eum, & mordicus interfecit. De equo.
Auferre mordicus auriculam alicujus. Cic. 3. Q. frat. 14.
Divellere mordicus agnam. Hor. 1. Serm. 8. 27.
Tenere mordicus, per translationem, pro Summa pertinacia tueri. Cic. 4. Acad. 51. Nam ab omnibus ejusmodi visis perspicuitatem, quam mordicus tenere debemus, abesse dicemus. Idem 4. de Finib. 78. Quum id fugiunt, re eadem defendunt, quæ Peripatetici, verba tenent mordicus.
Trahere mordicus, Morsu ac dente prehensum. Suet. in Cæs. 64. Paludamentum mordicus trahens, ne spolio potiretur hostis.
MORDICĬTUS, Adv. Idem. Apul. 3. Met. sub fin. Mordicitus adpetens. Alii legunt Mordicibus. V. seq. dict.
MORDĬCES, um. pl. quasi a Mordex, pro Dentibus. Plaut. Aulul. 2. 2. 57.

Asini me mordicibus scindant, boves incursent cornibus. Gruterus legit Mordicitus. V. Taubm. ad loc. & conf. Apul. l. c. & ibi Elmenhorst. & Priceum.

MORSĬCO, āre. frequent. Idem quod Mordico. Apul. 7. Met. p. 197. Ore improbo compulsat ac morsicat.
MORSĬCANS, antis. Partic. Apul. 2. Met. p. 129. Limis & morsicantibus oculis.

MORSĬCĀTIM, [δακνηδὸν] Mordendo, antique. Varro, Sicut pulli sic incedunt, & in bellis morsicatim ludunt. Nonius 2. 547.
MŌRĒTUM, i. n. [μυττωτὸς] Genus libi ex farina, lacte, vino, caseo, & herbis confectum: quale describitur a Virgilio in eo opusculo cui titulus est Moretum. Ovid. 4. Fast. 367.

Non pudet herbosum, dixi, posuisse moretum, &c. V. Scalig. & Taubm. & Salmas. Exercit. Plin. p. 379. Hinc

MORETĀRIUM, i. n. pro Moreto. ut, Moretarium alliatum. Apic. 1. 35. Moretarium, pro quo dicitur Mortarium. H. St. V. MORTARIUM. Desiderabatur hæc vox in Lugd.
MORGUS, i. m. Fluvius est ex Alpibus defluens, unus eorum qui a Pado excipiuntur, de quo Plin. 3. 16. Orgus, Harduin. ex MSS.
MORIBUNDUS, V. Morior, in MORS.
MORIGEROR, V. MOS.
MŎRĪNI, orum. m. pl. [Μορινοὶ] Populus Galliæ Belgicæ ad Oceanum, ut scribit Pomponius lib. 3. 2. Virg. 8. Æn. 727.

Extremique hominum Morini, Rhenusque bicornis.

MORIO, V. MOROS.
MORION, onis. m. Gemma est, de qua sic Plin. Morion Indica, quæ nigerrimo colore translucet, vocatur pramnion: in qua miscetur & carbunculi color, Alexandrinum: ubi Sardæ, Cyprium. Nascitur & in Tyro, & in Galatia. Xenocrates & sub Alpibus nasci tradit. Hæc ille lib. 37. cap. 10.
Est etiam Herbæ genus soporiferum. Plin. 21. 31.
Est etiam Semen mandragoræ. Plin. 25. 13.
MORISĒNI, orum. m. Thraciæ populi, circa Ponti litora incolentes, quorum meminit Plin. lib. 4. cap. 11.
MORIOR, V. MORS.
MORMȲRA, æ. f. Piscis est marinus, variis coloribus pictus, cujus meminit Ovid. in Halieut. 110. referente Plinio lib. 32. cap. ult.
MŌROCHTHOS, i. m. [μόροχθος] MOROCHITES Plinio. Lapis est in Ægypto nascens, quem nonnulli a lacteo colore Galaxian, & Leucographiam appellant. Utuntur eo lineariorum officinæ ad candorem vestium, propterea quod mollis sit, & facillime diluatur. Auctor Dioscor. lib. 5. cap. 152. V. Hard. ad Plin. lib. 37. cap. 10. segm. 63. in vulgatis perperam Merochites, vel Meroctes scribebatur.
MŌROS, a, um. Adj. [μωρὸς] Latine Fatuus & insipiens dicitur, teste Budæo. Plaut. Trinum. 3. 2. 43.

Atque is mores hominum moros & morosos efficit. De amore. Hinc

MŌRIO, onis. m. [μωρίων] Stultus. Moriones sunt fatui, quos in deliciis principum esse videmus. Martial. lib. 12. 95.

Parvum basiat usque morionem. Idem lib. 8. 13.
Morio dictus erat viginti millibus, emi.
Redde mihi nummos, Gargiliane; sapit. [Vulgo male distinguunt h. l.

In Avidio Cassio Volcatii Gallicani Bapt. Egnatius Fatuum morionem exp. Mimum ineptum. sed non recte. Legitur autem non Fatuum morionem, sed Luxuriosum morionem in edit. Frobenii. Fortasse illud in Ald. H. St. Quædam in fine cultro recissa sunt, quibus Egnatii exegesis reprehendit. Verba Vulcatii sunt cap. 1. ad fin.
MŌRŎLŎGUS, i. m. [μωρολόγος] Qui sermone fatuo utitur, Stultiloquus. Unde & sermones hujusmodi, dicuntur Morologi. Plaut. Pseud. 5. 1. 20. — neque ibi esse alium alii

Odio, ibi nec molestum, nec sermonibus morologis uti.

MŌROR, āri. [μωραίνω] Insanire significat. Cujus exemplum in scommate illo Neroniano apud Tranquillum in Nerone, cap. 33. Certe omnibus rerum verborumque contumeliis mortuum insectatus est, modo stultitiæ, modo sævitiæ arguens. Nam & morari eum inter homines desiisse, producta prima syllaba, jocabatur; multaque decreta & constituta, ut insipientis atque deliri, pro irritis habuit. Morari pro Stupide, & fatue, & delire agere dixit: quod Græci μωραίνειν dicunt. Budæus. [Sed alludens simul ad Morari pr. brevi scilicet.
Morari, pr. longa [μωραίνειν] Fatuum esse. Citat & Catan. in Epist. Plinii. H. St.
MOROSUS, V. MOS.
MŌRŌSŎPHOS, i. m. [μωρόσοφος] Nomen hominis inter stultum & sapientem ambigui. Budæus. *Un sage fol.*
MORPHEUS, disyll. ei, ĕos. m. [Μορφεὺς] Filius aut minister Somni dei; sic dictus, quod dormientibus inducat varias formas & visiones. Ovid. 11. Met. 634.

Excitat artificem simulatoremque figuræ
Morphea.

MORPHNUS, [μόρφνος] Aquilæ genus, circa paludes & lacus vitam præcipue agens: ab Homero Percnos, ab aliis etiam Plancus & Anataria appellatur. V. Plin. lib. 10. cap. 3. ubi sex aquilarum genera enumerat: Melænaeton, Pygargon, Morphnon, Percnopterum, Gnesium & Halyæeton.
MORS, mortis. f. [θάνατος, τελευτὴ, μόρος, πότμος, κὴρ] Cic. 1. Tusc. 18. Sunt enim, qui discessum animi a corpore putent esse mortem.
Mors, Dissolutio. Cic. 2. de Finib. 101. Quæro autem quid sit, quod quum dissolutione, id est morte, sensus omnis extinguatur, &c.
Extremum omnium rerum mors. Cic. 6. Fam. 21.
Finis vitæ miseræ mors esse videtur. Cic. 1. Tusc. 9.
Interitus non est mors omnia tollens atque delens, sed quædam quasi migratio commutatioque vitæ: quæ in claris viris & feminis dux in cælum soleret esse. Cic. 1. Tusc. 27.
Mors ultima linea rerum est. Hor. 1. Epist. 16. 79.
Migratio mors est in eas oras, quas qui e vita excesserunt, incolunt. Cic. 1. Tusc. 98.
Mortes, pluraliter apud Plin. 9. Epist. 16. Confecerunt me infirmitates meorum, mortes etiam, & quidem juvenum. Sic Martial lib. 3. 64. Mortes blandæ. Cic. 2. de Finib. 97. Præclaræ mortes sunt imperatoriæ. Quintil. Declamat. 2. Contra verbera & experimenta telorum, mortium pertulere patientiam. Adde Virg. 10. Æn. 854. & Liv. 25. 6.
In morte. V. IN præpositionem.
Obnoxia morti. Ovid. 14. Met. 600.
Arbiter mortis, Pluto. Senec. Herc. fur. 7.
Cupidus mortis. Hor. 2. Serm. 2. 98.
Exsequialia justa. Stat. 12. Theb. 610.
Fax. Ovid. 21. Epist. 172.

Gradus mortis, inquit Turnebus, ejus est ingressio accessus & adventus, qui interdum formidabilior est & truculentior, interdum clementior; sed qui navigationi se commisit, & mare turgidum tentavit, nullum mortis quantumvis immanem impetum videtur reformidare. Hæc ille in illud Hor. 1. Carm. 3. 17.

Quem mortis timuit gradum?

Janua. Sil. lib. 11. 187.
Imago plurima, Species multæ. Virg. 2. Æn. 369.
Imago mortis, somnus. Cic. 1. Tusc. 92.
Laquei. Hor. 3. Carm. 24. 8.
Metæ. Virg. 12. Æn. 546. V. META.
Mora. Ovid. 10. Epist. 82.
Nigror. Lucret. lib. 3. 39.
Notæ fallaces mortis & vitæ. Cels. lib. 2. cap. 6.
Solamen. Ovid. 12. Met. 80.
Acerba. Ovid. 14. Met. 187.
Adaperta. In ADAPERIO.
Admota. In ADMOVEO.
Ægra. Virg. 3. Georg. 512.
Amara. Propert. lib. 1. 19. 20.
Blanda. Martial. lib. 3. 64.

Sirenas, hilarem navigantium pœnam,
Blandasque mortes, gaudiumque crudele.

Bona mors, pro Laudabili & cita. Plin. 2. Epist. ult. V. EUTHANASIA.
Certior mors quæstu. Columel. lib. 1. cap. 3.
Cita. Hor. 1. Serm. 1. 8.
Claræ mortes pro patria oppetitæ. V. CLARUS.
Communis omni ætati. Cic. de Senect. 67.
Consentanea. In CONSENTANEUS.
Cruenta. Ovid. 2. Epist. 140.
Definita omnibus. Cic. pro Sext. 47.
Deliberata. Hor. 1. Carm. 37. 29.
Dira mors ante oculos vagatur. Seneca Octav. 6.
Discreta. Ovid. 11. Met. 699.
Dubia. ut, Vadimus haud dubiam in mortem. Virg. 2. Æn. 359.
Dura. Virg. 10. Æn. 791.
Extrema jam in morte. Virg. 2. Æn 447.
Famosa. Hor. de Arte Poet. 469.
Fera. Ovid. in Ibin, 398.
Fortunata mors, quæ naturæ debita, pro patria est potissimum reddita. Cic. 14. Philip. 31.
Gelida. Ovid. 2. Amor. 9. 41.
Gravis, immatura, misera. Quintil. lib. 6. cap. 3. Ovid. 3. Met. 471.

Nec mihi mors gravis est, posituro morte dolores.

Honesta mors sæpe vitam turpem exornat, vita turpis ne morti quidem honestæ locum relinquit. Cic. pro Quint. 49.
Horrida. Senec. Herc. OEth. 16.
Ignobili atque inhonesta morte occumbere. V. IGNOBILIS.
Immatura. Cic. 4. in Catil. 3.
Immitis. Tibull. lib. 1. 3. 55.
Importuna mors omne sacrum profanat. Ovid. 3. Amor. 9. 19.
Indigna morte peremptus. Virg. 6. Æn. 163.
Individua mors est noxia corpori. Senec. Troad. 5.
Indomita. Hor. 2. Carm. 14. 4.
Inhonesta. Liv. 29. 18. V. INHONESTUS.
Instans. Sil. lib. 8. 142.
Invidiosior. Ovid. 7. Met. 603.
Invisa non est mors mihi. Senec. Octav. 17.
Jucta. Hor. 4. Carm. 2. 14.
Lurida. Sil. lib. 13. 560.
Merita morte perire. Virg. 4. Æn. 696. Hoc sic declarat Turnebus: Mors est quædam naturalis, quum fatalem annorum summam confecimus, ut quum morimur in senectute profunda: mors est etiam merita, ut quam bellorum casus, & morbi intemperantia & cruditate quæsiti, aut scelera & crimina afferunt. Meruit enim mori, qui in aciem prodiit. Hinc illud Æneid. 2. 433.

— & si fata fuissent
Ut caderem, meruisse manu. Is quoque mortem lacessit, qui luxuriose intemperanterque vivendo valetudinem labefactat. At nec fato, nec merita morte Dido occidebat, sed morte immerita, ut subito furore correpta. Hæc ille.

Miseram solari. Virg. 10. Æn. 829.
Nec opina morte perdere aliquem. Ovid. 1. Met. 224.
Obita. Lucret. lib. 1. 136.
Pallida. Hor. 1. Carm. 4. 13.

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas,
Regumque turres.

Placida morte quievit. Virg. 9. Æn. 445.
Pulchram properat per vulnera. Virg. 9. Æn. 401.
Pulcherrima. Plin. Epist. 16. lib. 3.
Rapax. Tibull. lib. 1. 3. 65.
Rigida. Nec nimio rigida post strati morte jacebant. Lucret. lib. 6. 1194.
Sicca. i. e. Mors sine vulnere aut cæde. Juven. 10. Sat. 113.
Squalida. Senec. Med. 10.
Subita. Virg. 11. Æn. 796.
Tristis. Virg. 11. Æn. 839.
Turpis. Lucret. lib. 6. 1218.
Abstulit clarum cita mors Achillem. Hor. 2. Carm. 16. 29.
Absumi morte. In ABSUMO.
Absumptus morte. In ASSUMO.
Accelerare mortem. Lucret. lib. 6. 772.
Accidere non potest turpis mors forti viro, neque immatura Consulari, nec misera sapienti. Cic. 4. in Catil. 3.
Adire loca mortis. Ovid. 14. Met. 105.
Afferre mortem alicui. Cic. 4. Fam. 12. Et cui inimici propter dignitatem pepercerint, inventus est amicus, qui ei mortem afferret.
Afficere morte. Cic. pro Cluent. 170. Homines inimicos suos morte affici volunt. Cic. 4. Fam. 12. Vir clarissimus ab homine teterrimo acerbissima morte est affectus.
Anteponenda servituti turpitudinique mors. Cic. 1. Off. 81.
Arcessere. Lucan. lib. 8. 660. — prohibens arcessere mortem. i. e. Advocare, sibi inferre. Plin. 1. Epist. 12.
Cecidere justa morte Centauri. Hor. 4. Carm. 2. 14.
Capere plures mortes, Mori pluribus mortibus. Quintil. in Milite Mariano.
Carentes honore mortis. Virg. 6. Æn. 333.
Circumvolat mors atris alis. Hor. 2. Serm. 1. 58.
Commutare vitam cum morte. Cic. 4. Fam. 5.
Complorare. Cic. pro Domo, 98. Videre prætextatos inimicos, nondum morte complorata, arbitria petentes funeris.
Conficere extremum diem morte. Cic. 3. de Finib. 76.
Consciscere sibi mortem. V. CONSCISCO.
Consecuta mors matrem. In CONSEQUOR.
Consumptus immiti morte. Tibull. lib. 1. 3. 55.
Contemnere. Senec. Herc. fur. 8.
Continere conceptam mortem præcordiis. Cic. 1. Tusc. 96.
Damnatus morti, De cujus vita desperatur. Lucret. lib. 6. 1230.
Debemur morti nos, nostraque. Hor. de Arte Poet. 63.
Decreta mors est. Senec. Hippol. 2.
Dedere aliquem morti, In DEDO.
Demittere aliquem. Virg. 5. Æn. 692.
Depellere. Ovid. 14. Epist. 130.
Deprecari. Ovid. 2. Fast. 103. V. DEPRECOR.
Devincere. Senec. Herc. OEth. 12.
Devota morti pectora. Hor. 4. Carm. 14. 18.
Dirempta anima morte. Lucret. lib. 1. 115.
Dare morti aliquem. Hor. 2. Serm. 3. 197.
Dare omnes per mortes animam sontem. Virg. 10. Æn. 854. i. e. Per omnia mortis genera, hoc est per omnia supplicia. Servius.
Duci ad mortem. Cic. 1. Tusc. 100.
Eripere aliquem. Virg. 12. Æn. 157.
Exigere mortem. Senec. Theb. 158.
Exigere pœnam morte. Senec. Agamemn. 13.
Eximit mors infelicitates. Lucret. lib. 3. 876.
Explere. Lucan. lib. 6. 213.

— tot facta sagittis,
Tot jaculis, unam non explent vulnera mortem, h. e. Tot vulneribus unus perire non potest.

Exuri luctor nulla morte nec igni. Sil. lib. 6. 314.
Facta manu mors. Ovid. in Ibin, 148.
Ferre. Stat. 9. Thebaid. 28. — desertasque tulit sine funere mortes.
Finire dolores morte. Ovid. 1. Met. 661.
Fugienda nunquam est mors. Cic. 11. Fam. 28.
Functus morte. Ovid. 11. Met. 583.
Gravescunt tormenta malæ conscientiæ in morte. Lucret. lib. 3. 1035.
Habere mortem in procinctu. Quintil. in Milite Mariano.
Horrere. Virg. 10. Æn. 880.
Illacrymare morti alicujus. V. ILLACRYMO.
Imitata mors quietem. Stat. 5. Silv. 3. 260.
Imminet mors. Cic. 1. Tusc. 91. Non deterret sapientem mors, quæ propter incertos casus quotidie imminet; & propter vitæ brevitatem nunquam longe potest abesse.
Impendet mors. Cic. 1. de Finib. 60. Accedit etiam mors, quæ, quasi saxum Tantalo, semper impendet.
Imperare mortem, & Eripere mortem alicui, contraria. Seneca Theb. 2.
Imputat mortem senioribus annis. Ovid. 15. Met. 470.
Inferre. V. INFERO.
Instructus ad mortem contemnendam. V. INSTRUO.
Intentare. Præsentemque viris intentant omnia mortem. Virg. 1. Æn. 95.
Interire morte. Ovid. in Ibin, 299. al. More.
Interitus mors res. Lucret. lib. 2. 1002.
Invenire mortem manu. Virg. 2. Æn. 645.
Inveniam viam mortis. Senec. Herc. fur. 13.
Irrumpere mortes. Ovid. 11. Met. 538.
Lenivit juncta morte dolorem. Sil. lib. 17. 472.
Luctari morti, h. e. Morti reluctari, seu repugnare: vel pugnare cum morte. Sil. lib. 10. 296.
Luere quippiam morte. In LUO.
Mactare morte. V. MACTO.
Maturare alicui mortem. V. MATURUS.
Minitari. Cic. 4. in Catil. 20. Mors, quam illi mihi fortasse minitantur, omnibus est parata.
Mitti ad. Cic. 1. Tusc. 97. Magna me, inquit, spes tenet, judices, bene mihi evenire, quod mittar ad mortem. De Socrate.
Mori sua morte dicitur, qui non ipse sibi fabricatus est mortem, sed naturæ fato obiit. Suet. Cæs. 89. Percussorum autem fere, neque triennio quisquam amplius supervixit, neque sua morte defunctus est. Et Senec. Epist. 69. extr. Bella res est mori sua morte.
Multari morte. Cic. 1. de Orat. 194.
Multare tristi morte. In MULTO.
Obire mortem, Mori. Festus. Mortem obiisse, ea consuetudine dicitur, qua dixerunt antiqui Ob Romam legiones ductas, & ob Trojam duxit exercitum, pro ad: similiterque vadimonium obiisse, id est ad vadimonium isse: & obviam, ad viam. Hactenus Festus. Cic. 5. Philip. 48. Quid Macedo Alexander, quum ab ineunte ætate res maximas gerere cœpisset, nonne tertio & tricesimo anno mortem obiit? Et pro Sext. 183. Morte obita. V. OBEO.
Obeunt multi mortem. Lucret. lib. 4. 1014.
Objicere morti. Cic. in Vatin. 3. Qui Consulem morti objeceris, inclusum obsederis, extrahere ex suis tectis conatus sis.
Occumbere morti, mortem, & morte. Cic. 1. Tusc. 102.
Occupavit eum mors. In OCCUPO.
Offerre alicui. Cic. pro Sext. 48. Eadem sibi manu vitam exhausisse, qua mortem sæpe hostibus obtulisset. [Forte tamen Attulisset scribendum.
Oppetere. Cic. 5. Verr. 129. Dyrrhachinum, primum civitatis, eadem ratione mortem oppetisse.
Oppetenda sæpe honesta mors, nunquam fugienda. Cic. 11. Fam. 28.
Oppetere libenter. Cic. 4. in Catil. 7. Mortem a diis immortalibus non esse

Digitized by Google

esse supplicii causa constitutam: sed aut necessitatem naturæ, aut laborum ac miseriarum quietem esse: Itaque eam sapientes nunquam inviti, fortes etiam sæpe libenter oppetiverunt. Al. Appetiverunt. Male.
Opponere aliquem Virg. 1. Æn. 127.
Orare, Optare. Virg. 4. Æn. 451.
Peragere. Plin. 3. Epist. 14.
Perdere mortes, Frustra mori. Stat. 9. Theb. 58.
Petunt pulchram per vulnera. Virg. 4. Georg. 218.
Placanda morte bouta tellus duarum. Ovid. 4. Fast. 665.
Poscere mortem sub armis. Sil. lib. 10. 60.
Præcipere mortem. V. PRÆCIPIO.
Præstet mors omnia mortuo, quæ vivo. i. e. Relinquit. Lucret. lib. 3. 215.
Precari. Ovid. 1. de Pont. 2. 59. V. DEPRECOR.
Premere aliquem mortibus. Lucan. lib. 7. 484.
Quærere morte & suspendio remedium injuriæ suæ. Cic. 5. Verr. 129.
Reducere aliquem a morte. Virg. 4. Æn. 375.
Relinquere morte aliquid. Virg. 4. Æn. 436. al. Remittere.
Resignat lumina. Virg. 4. Æn. 244. de Mercurio.
Satisfacere morti. Quintil. in Pariete palmato, Et an morti satisfecisset, intellexit. h. e. An omnino patrem occidisset.
Sternere aliquem morti. Virg. 12. Æn. 464.
Sternere aliquem subita. Virg. 11. Æn. 796.
Subest mors, In propinquo est. Cels. lib. 2. cap. 6.
Tenetur media jam morte. Virg. 2. Æn. 533.
Transire in. Quintil. Declamat. 2.
Vagatur mors immatura. Lucret. lib. 5. 222.
Mors memoriæ, Defectus totalis. Plin. lib. 14. cap. 22. Hinc rerum omnium oblivio, morsque memoriæ.
Mors, pro Mortuo vel cadavere. Plin. 14. 19. Quamque juxta hominis mors laqueo pependerit. V. ibi Harduin.
Mors & Mars confunduntur in MSS. V. Drakenb. ad Sil. 4. 228. & 10. 474.
MORTUUS, a, um. Adj. [νεκρὸς, ἄπνοος, θανὼν, νεκρὸς, οἰχόμενος] Plaut. Aulul. 4. 5. 1. Mortuus ego &c.
Hospes mortuus. Ovid. 5. Fast. 658.
Lacerti senis athletæ mortui, Defecti viribus. Cic. de Senect. 27.
Plausus. Cic. 2. Att. 19. Cæsar quum venisset mortuo plausu, Curio filius est insecutus. Huic ita plausum est, ut, &c.
Spirantis mortui effigies. Cic. 1. Q. frat. 3.
Concidisti exsanguis & mortuus. Cic. in Pison. 88.
Concidit mortuus, veneno poto, Themistocles. Cic. de Clar. Orat. 43.
Excitare aliquem a mortuis. Cic. 1. de Orat. 245.
A mortuo tributum exigere, vel colligere. V. A vel AB præpositiones.
Facere verba mortuo, est Frustra vel suadere, vel orare, perinde quasi mortuo quis loquatur. Ter. Phorm. 5. 9. 26. Verba fiunt mortuo. Natum adagium a ridicula consuetudine veterum, vita defunctos ter voce cientium, unde & Conclamati dicebantur; præterea in pompis funeralibus multa deplorantium erga mortuum. Ex Erasmo.
Inferre mortuum in domum alicujus. Cic. pro Milon. 76.
Mandare aliquem infra mortuos, non solum ex numero vivorum exturbare. Cic. pro Quint. 49.
Mare mortuum, V. MORTUUM MARE.
MORTĀLIS, e. Adj. [θνητὸς, ἐφήμερος] Quod morti subjectum est. Cic. 3. de Nat. Deor. 32. Mortale igitur omne animal & dissolubile & dividuum sit necesse est.
Acta deos nunquam mortalia fallunt. Ovid. 1. Trist. 2. 97.
Animæ. Hor. 2. Serm. 6. 94.
Arma mortalia demoreri. Virg. 10. Æn. 30.
Pro conditione vitæ mortali, immortalitatem consequi. Cic. 14. Philipp. 33.
Corda. Virg. 1. Georg. 123.
Corpora. Cic. de Senect. 80.
Deus quidam. Quintil. lib. 1. cap. 10. De Oratore.
Facta mortalia, Facta hominum. Hor. de Arte Poet. 68.
Fila demere mortalia. Ovid. 2. Epist. Sabin. 39.
Forma. Virg. 9. Æn. 101.
Fortuna nonnunquam, tanquam ipsa mortalis, cum immortali natura pugnare videtur. Cic. 1. Off. 20.
Fulgor siderum. Plin. lib. 2. cap. 8.
Genus. Ovid. 1. Met. 188.
Inimicitiæ mortales, amicitiæ immortales. Cic. pro Rabir. Post. 32.
Leges. Liv. 34. 6. Sic quas tempora aliqua desiderarunt leges, mortales (ut ita dicam) & temporibus ipsis mutabiles esse video. Mortales leges intelligit Livius non firmas, sed temporarias. Senec. autem Epist. 64. Legem mortalem vocat mortalium, vel mortalitatis.
Lumen. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Mucro. Virg. 12. Æn. 740. h. e. Mortali manu factus. Servius.
Mundum mortalem fecit Plato. Cic. 1. de Nat. Deor. 20.
Opus. Liv. 1. 2. Secundum inde prælium Latinis, Æneæ etiam ultimum operum mortalium fuit.
Sermo. Lucret. lib. 5. 122.
Turmæ. Hor. 3. Carm. 4. 47.
Vita. Lucret. lib. 3. 882.
Vulnus. Virg. 12. Æn. 797. h. e. Ab homine mortali illatum. Servius.
Vultus. Virg. 1. Æn. 330.
Mortale & Æternum, contraria. Cic. 4. Acad. 124. Et quicquid est, mortale sit an æternum?
Mortale & caducum; quibus opponitur Divinum & æternum. Cic. 1. de Legib. 61.
Nil mortale, Interiturum. Hor. 3. Carm. 25. 18.
  Nil parvum, aut humili modo,
    Nil mortale loquar.
Nec mortale sonans. Virg. 6. Æn. 50.
Compar. Plin. lib. 36. cap. 15. Aliquid ipso homine mortalius.
Mortalis, Mortem afferens, mortifer. Cyprian. 1. Epist. 7. Nec audiant eos, qui se fallaci & mortali circumventione decipiunt. Idem in tractatu de Bono patientiæ, Adulterium, fraus, homicidium mortale crimen est. [i. e. Morte dignum.
Mortalis, subst. [θνητὸς] pro Homine. Cic. 7. Verr. 177. Nam istum paucis horis primæ actionis omnium mortalium sententiis condemnavi.
Ægri mortales. Virg. 1. Georg. 237.
Miserrimi mortalis casum subire. Cic. Anteq. iret in exil. 29.
Cedere deum mortali turpe. Ovid. 9. Met. 16.
Juvare tranquilla pace mortales dicitur Venus. Lucret. lib. 1. 32.
Tribuere plus alicui, quam mortali concedere par est. Lucret. lib. 4. 1178.
MORTALĬTER, Adv. August. Enchirid. cap. 64. Filii Dei, quamdiu mortaliter vivunt, cum morte confligunt.
MORTALĬTAS, ātis. f. [τὸ θνητὸν] cui contrarium est Immortalitas. Cic. 1. de Nat. Deor. 26. Aut non omne quod ortum sit, mortalitas consequatur. Quintil. lib. 6. in procem. Festinantemque metu meæ mortalitatis, prostravit.
Eventus mortalitatis imputari medico non debet. Ulpian. in l. Illicitas. §. Sicuti. D. de offic. præsid.
Ordo mortalitatis turbatus. Scævola in l. Nam etsi. D. de inoffic. testam.
Asserere se a mortalitate. V. ASSERO.
Differre aliquid in mortalitatem. Ulpian. in l. Mulier. §. 1. D. ad Senatusconf. Trebel. Hic Mortalitas accipitur pro Morte.
Intercipi mortalitate. V. INTERCIPIO.
Sunt tibi supra mortalitatem omnia tributa. Cic. ad Octav. 8.
Mortalitas mollitiæ. Plin. lib. 36. cap. 22.
Mortalitas, pro Hominibus mortalibus. Plin. lib. 2. cap. 76. Mortalitas ipsa invenit sibi medium quiddam.
Accessisse se ad finem mortalitatis. Suet. in fine Claudii, tanquam ejus verba refert. Ego puto intellexisse, ad finem illius temporis, quod mortalitati est obnoxium. Hoc autem est totum vitæ tempus. Alioqui dicendum erat Ad finem vitæ. H. St. Ego vero Mortalitatem pro Vita mortali dixisse puto, & respexisse, ut erat fatuus, apotheosin seu consecrationem suam, mox futuram: qua, posita mortalitate, Deus fieret.
Mortalitas, pro Morte. Ulpian. in l. ult. D. ad leg. Jul. majest. Is qui in reatu decedit, integri status decedit. Exstinguitur enim crimen mortalitate. conf. supra.
MORTUĀLIS, e. Adj. [νεκρικὸς] Quod ad mortuos pertinet. Plaut. Asin. 4. 1. 63.
  Hæ non sunt nugæ, non enim mortualia. i. e. Næniæ, præficarum carmina. V. Scalig. Conjectan. in Varr. p. 142.
MORTUĀRIUS, a, um. Idem. Domitius apud Gellium, Vos philosophi, inquit, mera estis (ut M. Cato ait) mortuaria glossaria. V. Noct. Att. lib. 18. cap. 7. Hoc autem verbo Domitius acriter philosophos pungit, ut loquaces, & inanium verborum funditatores, præficisque similes, quæ in mortuos næniam argutam & nugacem canebant. Glossaria mortuaria igitur intelligo per diminutionem Linguas ad contemptum, ut ita dicam, præficales. Turnebus. V. GLOSSARIUM.
MORTUŌSUS, a, um. Adj. ut, Vultus mortuosus. Cæl. Aurel. Acut. 1. 3.
MORTICĪNUS, a, um. Adj. [θνησιμαῖος] Exsangue, corruptum. unde Morticinam carnem dicimus animalium, Quæ non sunt mactata, sed per se mortua. Varr. 2. de R. R. cap. 9. Morticinæ ovis non patiuntur vesci carne. Plin. Sola hæc avis in eo genere morticinam carnem non attingit. [Nisi error est, & intelligitur locus lib. 11. cap. 21. de Apibus.
Morticini, Pedum clavi. Plin. lib. 22. cap. 23. Clavis pedum, qui vulgo morticini appellantur, nitro misto, ante subactum. Subaudi, Circumlinitur laser.
Est etiam Convicium in homines tætros, & cadaverosa facie. Plaut. Pers. 2. 4. 12.
  Non hercle, si os præciderim tibi, metuam, morticine. V. Scalig. Conjectan. in Varr. 142.
MŎRIOR, eris vel ĕris, mortuus sum. [θνήσκω, τελευτάω, ἀποθνήσκω, τεθνηκέναι, ἀπόλλυμαι, διαψύχω] mori & moriri. [Quod est secundum regulam, ut Mentiri, Partiri. H. St.] notum verbum. Cic. de Senect. 74. Moriendum certe est, & id incertum an eo ipso die.
Mori nemo sapiens miserum duxit, ne beato quidem. Cic. 6. Fam. 3.
Ab ense mori. Lucan. lib. 2. 264.
Ante diem morior. Ovid. 3. de Arte Am. 739.
Ex vulneribus mori. Cic. 10. Fam. 33. Pansæ exercitum concisum esse, Pansam ex vulneribus mortuum.
In studio aliquo mori. Cic. de Senect. 49. Mori videbamus, in studio dimetiendi pæne cæli atque terræ, C. Gallum, familiarem patris tui Scipionis.
Per singula membra mori. Florus lib. 3. cap. 22.
Per vim. Hor. 3. Carm. 14. 15.
Dulce & decorum est pro patria mori. Hor. 3. Carm. 2. 13.
Immeritus mori, Dignus qui semper vivat. Hor. 3. Carm. 2. 21.
Jussus mori. Virg. 3. Æn. 323.
Non omnis moriar. Hor. 3. Carm. 30. 6.
  Non omnis moriar; multaque pars mei
  Vitabit Libitinam.
Acrius mori. Propert. lib. 2. 1. 50.
Animo æquissimo moritur sapientissimus quisque, stultissimus iniquissimo. Cic. de Senect. 83.
Amore insano mori. Ovid. 1. de Arte Am. 372.
Curis morior. Tibul. lib. 2. 6. 51.
Desiderio alicujus. Cic. 1. Att. 3. pr.
Frigora. Hor. 1. Epist. 17. 31.
Leto moriere virorum. Stat. 9. Theb. 878.
Quin morere, ut merita es. Virg. 4. Æn. 547.
Fama moritur. Cic. Post redit. in Senat. 3. Quo vestrorum in nos beneficiorum memoria ac fama moriatur?
Gloria meriti morietur vestri. Ovid. 3. de Pont. 2. 27.
Memoria suavissimi hominis ne moriatur. Cic. in Pison. 93.
Sermo moritur. Cic. pro Cœl. 76. Atque ut iste interpositus sermo deliciarum desidiæque moreretur.
Virgæ moriuntur in tergo, Rumpentur. Jocus Plauti Capt. 3. 4. 117.
  Væ illis virgis miseris, quæ hodie in tergo morientur meo.
Unguentum suis horis moritur. Plin. lib. 13. cap. 3.
Moriar, jurandi verbum, quemadmodum Dispeream. Cic. 8. Att. 6. Moriar, si magis gauderem, si id mihi accidisset. Idem 7. Fam. 3. Moriar, ni &c.
Moriendo ponere sensus. Ovid. 1. Trist. 3. 99.
MORIENS, entis. Partic. [ἀποθνήσκων] ut,
Acetum moriens, i. e. Fugiens, corruptum. Pers. 4. Sat. 32.
Cycno moriente dulcior vocem movit. Seneca Hippol. 3.
Digiti morientes. Ovid. 5. Met. 127.
Herba. Virg. 7. Ecl. 57.

Ling.

Digitized by Google

Lingua. Ovid. 2. Amor. 6. 48.
Lumina morientia. Ovid. 9. Met. 391.

MORITURUS, a, um. [θνησείδιος] Quasi a Moritus, Partic. ut
Crudeli funere moriturus. Virg. 4. Æn. 308.
Densos fertur moriturus in hostes. Virg. 2. Æn. 511.

MORIBUNDUS, a, um. Adj. [ἡμιθνής] Moriens. Cic. pro Sext. 85.
Fulva moribundum extendit arena. Virg. 5. Æn. 374.
Cui me moribundam deseris hospes? Virg. 4. Æn. 323.
Hostia moribunda cecidit. Virg. 3. Georg. 488.
Ora. Propert. lib. 3. 7. 56.
Pectus. Ovid. 12. Met. 118. al. Vertex.
Vox. Stat. 8. Theb. 642.

MORITURIO, ire. Hoc verbo Desiderativo Ciceronem usum testis D. August. in Grammat. V. Schott. Nod. Cic. 3. 17.
Moriturieus. Vives de Fem. Christ. lib. 1. p. 302. H.St. Deerat in Lugd. hæc dictio.

MORTIFER, sive MORTIFERUS, a, um. Adj. [θανατηφόρος, θανατοφόρος, φονικός] Quod mortem affert. Cic. 1. Tusc 7. Et quum pæne in manu jam mortiferum illud teneret poculum, loqoutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in cælum videretur ascendere. De Socrate.
Bellum mortiferum. Virg. 6. Æn. 279.
Dolor mortiferus, apud Celsum sæpe legitur. Et lib. 5. cap. 26.
Ferrum mortiferum. Sil. lib. 10. 143.
Morbus gravis & mortifer. Cic. 1. de Divin. 63.
Plaga. Cic. in Vatin. 20.
Plaga insanabilis & mortifera. Cic. pro Sext. 44.
Potio. Quintil. lib. 7. cap. 6.
Præcepta mortifere pro salutaribus conscripserunt imperiti. Cic. 2. de Legib. 13.
Vis mortifera. Lucret. lib. 6. 819.
Urtica contactu. Plin. lib. 10. cap. 59.
Vulnus. Liv. 2. 47.

MORTIFERE, [θανατηφόρως] Adv. Letaliter. Ulpian. In l. Huic scripturæ. D. ad leg. Aquil. Si Servus vulneratus mortifere, postea ruina vel naufragio periit. Rursus ibidem, Sed si vulneratum mortifere liberum, &c. *Blessé à mort.*
Ægrotare mortifere. Plin. 3. Epist. 16.

MORTIFICUS, a, um. Adj. Tertull. 4. adv. Marc. cap. 5. Cibus mortificus. conf. Valer. Max. 5. 6. 1.

MORTIFICO, are. Tertull. de Resur. carn. cap. 37. & 46. & adv. Gnostic. cap. 9. & 13.

MORTIFICATUS, a, um. Partic. Tertull. adv. Marc. 5. 37. Caro mortificata.

MORTIFICATIO, ônis. f. Tertull. de Resurr. carn. cap. 44. Mortificationem Domini circumferimus in corpore.

MORSICATIM, MORSIUNCULA, MORSUS. V. MORDEO.

MORTA, æ. f. Unam esse ex Parcis dicunt, quas veteres Latini tres esse putaverunt, easque nativitati & morti præsidere. Earum nomina fuerunt Nona, Decima, & Morta; quo commento illud videntur voluisse significare, tempestivum partus tempus esse mensem nonum & decimum; qui vero ante hoc tempus in lucem prodeunt, aut mortuos nasci, aut vivos statim mori. Perottus ex Martiano. V. Gell. 3. 16.

MORTARIUM, i. n. [θυεία, ὅλμος] Vas in quo res resolvendæ pistillo teruntur. Originem infra V. Plaut. Aulul. 1. 2. 17.

Cultrum, securim, pistillum, mortarium,
Quæ utenda vasa semper vicini rogant.

Plin. lib. 12. cap. 27. Fit & alio modo, quum in mortariis immatura uva teritur. Idem libro 36. cap. 23.
Mortarium, Lacus & conceptaculum, in quo calx, sive intrita subigitur servaturve. Budæus, Mortarium, locus ubi arenatum rutro subigitur. Vitruv. de tectorio loquens, lib. 7 cap. 3. Græcorum vero tectores non his rationibus solum utendo faciunt opera firma, sed etiam mortario collocato, calce & arena ibi confusa, decuria hominum inducta ligneis vectibus pinsant materiem, & ita ad certamen subacta tunc utuntur. Plin. lib. 36. cap. 23. In Græcia tectores etiam arenatum, quod inducturi sunt, prius in mortario ligneis vectibus subigunt.
Mortarium Donatus in illud Terentii, Phorm 2. 2. 4.

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum. Hoc, inquit, inter rusticos de alliato moretario dici solet. Moretarium cibum ipsum, id est moretum vocat, a quo moretarium etiam pila, ubi conteritur, &, extrita littera, mortarium dictum est.

MORTARIOLA, V. infra OLUSCL.

MORTICINUS, MORTIFER, MORTIFICUS &c. V. MORS.

MORTUUM MARE [Ἀσφαλτῖτις] Straboni dicitur, quia nihil vivum gignit. Lacus est in Pentapoli Syriæ, qui nihil præter bitumen gignit, nihil in eo grave submergitur. Unde & Asphaltites vocatur, ab eo quod Græci bitumen ἄσφαλτον appellant.

MORUS, Stultus, V. MOROS.

MŌRUS, i. f. [μορέα] Arbor novissima urbanarum germinans, nec nisi exacto frigore: ob id dicta sapientissima arborum. Sed quum cœpit, in tantum universa germinatio erumpit, ut una nocte peragat, etiam cum strepitu. Hæc Plin. lib. 16. cap. 25. Sunt tamen qui a Græco derivatum putent Mori vocabulum, quod fructus nigros proferat. μαυρὸν enim, Græci nigrum vocant.
Arbor mori. Plin. lib. 16. cap. 44.

MŌRUM, i. n. [μόρον] Fructus mori arboris. Virg. 6. Ecl. 22.

Sanguineis frontem moris, & tempora pingit.

Nigra Hor. 2. Serm. 4. 22.
More quoque in rubis sunt, sed multum ab his differentia. Columel. lib. 5. cap 10.
Excussa rubetis. Ovid. 4. Fast. 509.
Hærentia in duris rubetis. Ovid 1. Met. 105.
Mora Vaticana, [μόρα βατίνα] a Romanis vocatum fuisse Rubi fructum vult interpolator Dioscor. lib 4. 37.

MŌRYLLII, ōrum. m. [Μορύλλιοι] Macedoniæ populi in Occasum vergentes, juxta Allentenses, & Lyncestas. Plin. lib. 4. cap. 10.

MŌRYCHUS, i. m. [Μόρυχος] Cognomen Bacchi apud Siculos, cujus faciem vindemiæ tempore musto & recentibus ficis illinere consueverunt. Vide Erasmum in proverbio, Morycho stultior.

MOS, mōris. m. [ἦθος, νόμος] est Vitæ institutum consuetudine firmatum. Varro ait Morem esse institutum animi, quod sequi debeat consuetudo. Cic. pro Cluent. 96. Non mos, consuetudoque servata. Plaut. Capt. 5. 3. 8.

— mos & oblivisci hominibus,
Neque novisse cujus nihili sit facienda gratia.

Mores, de Equis. Columel. lib. 6. cap. 29 Mores autem laudantur qui sunt ex placido & concitato mitissimi.
Mos, consuetudoque civilis. Cic. 1. Off. 148.
Nec mos bellantes una stabulare. Virg. 3. Georg. 224.
Mos est. Cic de Clar. Orat. 84. Mos est hominum, ut nolint eundem pluribus in rebus excellere.
Mos erat antiquis. Ovid. 15. Met. 41.
Virginibus Tyriis mos est gestare pharetram. Virg. 1. Æn. 340.
Ut mos est, ut fieri solet. Cic. 7. Verr. 65.
Is genti mos dirus erat. Sil. lib. 16. 538.
Moris est. Cic. 3. Verr. 66. Tum ille ut aliquid responderet, negat moris esse Græcorum, ut in convivio, &c.
Græcia principium moris fuit. Ovid. 2. Fast. 37.
Habebat hoc moris. i. e. Hunc morem seu consuetudinem. Plin. 1. Epist. 12. ad Calestrium.
Mos vestis. Justinus lib. 1. cap. 11. de Semiramide loquens, Quem morem vestis exinde gens universa tenet.
More. Plaut. Trin. 4. 3. 27.

Scuta jacere, fugereque hosteis, more habent licentiam.

Agere more, institutisque civilibus. Cic. 1. Off. 148.
Defendere more institutoque omnium. Cic. pro Cæcin. 2.
Facere aliquid accusatorio more & jure. Cic. pro Flacc. 14.
Fit more. Plaut. Trin. 4. 3. 27.
Rotat more fundæ. Ovid. 4. Met. 517.
Scribo more, Ut soleo. Cic. 11. Fam. 29. Tu, mi Oppi, conservabis rem tuum (etsi more magis hoc quidem scribo, quam quo te admonendum putem) meaque omnia tuebere.
Vivere meretricio more. Cic pro Cœl. 38.
More, pro De more. Virg. 7. Æn. 247.

Hoc Priami gestamen erat, quum jura vocatis
More daret populis.

Bestiarum more vagari. Cic. 1. de Invent. 2.
Ferarum. Hor. 1. Serm. 3. 109.
Feræ more degere vitam. Virg. 4. Æn. 551.
Gigantum more bellare cum diis, est naturæ repugnare. Cic. de Senect.
Hominum more evenit. Ter. And. 5. 6. 3.
Ingenii more humani. Sallust. in Jugurth. cap. 93.
Mæandri more. V. MÆANDER.
Majorum more. Cic. 8. Att. 15. Ipsi Consules, quibus more majorum concessum est, vel omnes adire provincias, &c.
Novalium more proscindatur terra: i. e. Quemadmodum novalia. Columel. lib. 3. cap. 13.
Omnium more, Ut solent omnes. Cic. 12. Fam. 17. Quod mihi existimationem tuam, dignitatemque commendas, facis tu quidem omnium more.
Patrum more. Virg. 3. Georg. 177.
Romano more, pro Vere, & ex animo. Cic. 7. Fam. 18. Ego a ... quit, Balbo, quum ad vos proficisceretur, more Romano commendavi. Ibid. Ep. 5. De quo tibi homine hæc spondeo, non illo vetere verbo meo &c. sed more Romano, quo modo homines non inepti loquuntur, probiorem hominem, meliorem virum, pudentiorem esse neminem. Cic. 7. Fam. 16. Id utrum Romano more loquutus sit, bene nummatum te futurum; an quomodo Stoici dicunt, omnes esse divites, qui ... & terra frui possunt, postea videro. Turnebus.
More & exemplo, Cic. pro Cæcin. 36. Subaudi Civili, seu Majorum.
More meo. Cic. 1. de Orat. 107. Neque gravabor breviter, meo more, quid quaque de re sentiam, dicere.
Isto more. Plaut Bacch. 3. 6. 11.
Novo more aliquid facere. Cic. 4. Verr. 67. Hoc injecto metu ... bus, novo more, novo exemplo, ecquam rem putatis esse in ... nisi ad nutum istius judicatam?
Suo more intima sese in cunabula condent. Virg 4. Georg. 66. De ...
Ad morem. Quintil. lib. 4. cap. 1. Materias sibi ipsi fingunt, & ad morem actionum prosequuntur.
De more. Virg. 1. Æn. 322.

Namque humeris de more habilem suspenderat arcum. Idem ...
Et circum Iliades, crinem de more solutæ.

Cæsis primum de more juvencis. Virg. 3. Æn. 369.
Sequuntur armenta assueto belli de more. Sil. lib. 7. 361.
Turbare comptos de more capillos sanguine. Virg. 10. Æn. 832.
Ex more. Hor. 2. Serm. 3. 282.

Ex more imponens cognata vocabula rebus.

Ex more prisco deos precatus. Ovid. 15. Met. 593.
Ex moribus disciplinaque aliquorum barbariem quandam delere. Cic. pro Corn. Balb. 43.
In morem. Virg. 1. Georg. 245.

— perque duas in morem fluminis Arctos. I. e. In similitudinem, ut ait Valla lib. 4.

In morem fluminis sinuoso flexu elabi. Virg. 1. Georg. 244.
In morem operis componere carmina. Hor. 2. Serm. 1. 63.
In morem stagni. Virg. 8. Æn. 88.
In more. Cic. 2. de Lege Agrar. 1. Est hoc in more positum, institutoque majorum, ut ii qui, &c. Idem 2. Off. 66. Quodque in patriis est moribus, multorum causas & non gravate, & gratuito defendere. Idem 2. de Legib. 23. De quo quum consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent; oraculum editum est, quæ essent in more majorum. Ibid. 40. Tamen hæc erant fere in more majorum. V. IN.
In moribus est mihi. Cic. 6. Att. 1. Qui locus tamen corruptus est, legendum enim est, In amoribus; hoc est, in deliciis. Baynus.
Per hunc morem Hor. 2. Epist. 1. 145.
Sine more tempestas furit. Virg. 5. Æn. 694.
Moribus, pro More & consuetudine. Cic. pro Cæcin. 20. Et de fundo Qu... Cæcina moribus deduceretur.

Qui sapit, innumeris moribus aptus erit. Ovid. 1. de Arte Am. 760.
Castus moribus. In CASTUS.
Consimilis moribus. In CONSIMILIS.
Incompositus. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Perfectus. Quintil. in procem. lib. 1.
Perfecta virtus natura vel more. Cic. 1. Acad. 37.
Argumenta morum. Quintil. lib. 3. cap. 9.
Dulcedo morum ac suavitas. Paterc. lib. 2. 97.
Honos moris. Ovid. 3. Trist. 13. 13.
 Exspectas scilicet solitum tibi moris honorem.
Imitator doctus. Hor. de Arte Poet. 318.
Veritas. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Æqui mores modicis erroribus. Juven. 14. Sat. 15.
Antiqui mores. V. ANTIQUUS.
Antiqui moris homo, in lauda ponitur, pro Eo qui antiquam innocentiam observat. Liv. 39.
 Ut alibi antiqua simplicitas. H. St.
Antiquus mos sacrorum. Lucret. lib. 2. 610.
Avidi mores. In AVIDUS.
Austerus. Cic. pro Cœl. 33.
Barbarus. Hor. 1. Carm. 27. 3.
Bonus. Plaut. Capt. 2. 1. 4.
Civiles mores. V. paulo post, Prosternere mores, &c.
Commodi mores. Cic. de Amicit. 54. Atque hoc quidem videre licet eos, qui antea commodis fuerunt moribus, imperio, potestate, prosperis rebus immutari.
Curvi mores, Non recti. Pers. 3. Sat. 50.
Damnati. Juven. 13. Sat. 239.
Deductos. Hor. 4. Carm. 4. 19.
Feri mores hominum. Senec. Octav. 7.
Humiles. Stat. 3. Silv. 3. 150.
Immodesti. V. IMMODESTUS.
Improbus. Plaut. Trin. 4. 2. 28.
Indocti. V. INDOCTUS.
Infandus. Stat. 4. Theb. 243.
Insitus vitio genti. V. INSERO.
Insuetus. V. INSUESCO.
Intermortui mores. V. INTERMORIOR.
Intorti mores, Valde torti, pravi. Pers. 5. Sat. 38.
Inutilis. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Lepidi. V. LEPIDUS.
Malignus. Claud. 1. in Cons. Stil. 112.
Marinimi. V. MAS.
Mendoli. V. MENDA.
Mitissimi. V. MITIS.
Nocentissimi. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Novi. V. NOVUS.
Pacifici. Claud. 2. Cons. Stil. 154.
Pallentes mores, Qui pallidos efficiunt. Vitia eorum, qui verentes reprehendi pallent. Pers. 5. Sat. 15.
Patrius. Ovid. 6. Met. 648.
Patrius mos Academiæ adversari omnibus in disputando. Cic. 1. de Orat. 84.
Peregrini. Juven. 6. Sat. 298.
 Prima peregrinos obscœna pecunia mores
 Intulit.
Perversus. Cic. pro Rosc. Com. 56.
Pessimi. V. paulo post, Prætendere vultum, &c.
Pudici. Plin. lib. 28. cap. 8.
Rabidi. Ovid. 3. de Arte Am. 502.
Rectus. Hor. 2. Epist. 2. 131.
Rigidi. Ovid. Rem. Amor. 762.
Severi. Plin. lib. 18. cap. 8.
Solennis sacrorum. Lucret. lib. 2. 97.
Teneri. Juven. 7. Sat. 237.
 — ut mores teneros ceu pollice ducat. I. e. Ut præceptor formet mores puerorum, quomodo solet figulus e luto quales vult formas pollice ducere.
Varius. Virg. 1. Georg. 51.
Accipere morem. Cic. 3. Off. 44. Præclarum a majoribus morem accepimus rogandi judicis, si eum teneremus, quæ salva fide facere possit. V. ACCIPIO.
Adumbrare morem alicujus, Imitari. Curt. lib. 10. 3. 14. Nec Persis Macedonum morem adumbrare, nec Macedonibus Persas imitari indecorum est.
Affingere mores. V. AFFINGO.
Agere morem. V. AGO.
Agere recto more aliquid. Hor. 2. Epist. 2. 131.
Agere austero more & modo. Cic. pro Cœl. 33.
Astringere mores. Quintil. lib. 1. cap. 9.
Bibere more Græco. V. BIBO.
Bibere mores maternos, Discere imitando. Claud. de Nupt. Honor. 231.
Captare mores. V. Capto in CAPIO.
Cedere moribus alicujus. Hor. 1. Epist. 19. 54.
Cessere mores rebus secundis. I. e. Cum fortuna immutati fuerunt mores. Lucan. lib. 1. 161.
Colere mores populi. V. COLO.
Compescere mores rabidos, Emendare. Ovid. 3. de Arte Am. 502.
Comprobare mores factis. In COMPROBO.
Condere mores alicujus gentis, Instituere. Curt. lib. 8. 4. extr.
Conformare mores. Cic. 4. de Finib. 5. Quarum quum una sit, qua mores conformari putantur, differo, &c.
Congruens cum alterius moribus. V. CONGRUO.
Congruere in morem alicujus. In CONGRUO.
Consequi morem. In CONSEQUOR.
Conveniunt mores. In CONVENIO.
Corrumpere mores alicujus. In CORRUMPO.
Custodire morem. In CUSTODIO.
Decedere de suo more. In DECEDO.
Deduci ad morem alicujus. In DEDUCO.
Defendere mendosos mores. Ovid. 2. Amor. 4. 1.
Detegunt se mores. Quintil. lib. 1. cap. 3.

Dare nocentissimis moribus perniciosa instrumenta. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Effingere. Cic. 2. de Divin. 94. Quis non videt & formas, & mores, & plerosque status ac motus effingere a parentibus liberos?
Excolere. Quintil. in procem. lib. 4.
Exornare morem communis sermonis decore quodam scenico. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Exprimere oratione mores alicujus justos, integros, religiosos, &c. Cic. 2. de Orat. 184.
Exsuperat morum nobilitate genus. Ovid. 4. Trist. 4. 2.
Fecerat eum morem usus. Ovid. 1. Met. 345.
Facere perverso more. Cic. pro Rosc. Com. 56.
Facta moribus vis, cui opponitur Contra morem facta. Cic. pro Cæcin. 96.
Fingis in faciem, moresque meos nova crimina. Ovid. 12. Epist. 177.
Fingitur suis quisque moribus. Cic. in Parad. 5.
Gerere morem, Obedire. Ter. Eun. 1. 2. 108. Mos gerundus est Thaidi. Vide MORIGERARI. H. St.
Gerere morem animo. Plaut. Amph. prol. 131.
Gerat ille suo morem furiosus amori. Ovid. 2. Amor. 2. 13.
Gerere & Habere mores. Ovid. 7. Met. 655.
 — mores, quos ante gerebant,
 Nunc quoque habent.
Imitari mores & disciplinam alicujus. Cic. pro Deiot. 28.
Immutare mores. V. IMMUTO.
Imponere morem pacis populis. I. e. Leges pacis. Virg. 6. Æn. 852. Servius.
Incessit mos. V. Incesso, in INCEDO.
Inducere. V. INDUCO.
Inducere novos mores. Stat. 12. Theb. 591.
Inducere aliquid in mores populi. Cic. 2. de Orat. 122. Qui hoc primus in nostros mores induxit.
Induere mores pudicos & severos. V. INDUO.
Inficere pravis moribus. V. INFICIO.
Inspicere hominum mores. Hor. 1. Epist. 9. 20.
Instituere. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Instruere ad vitium mores inde suos. Ovid. 2. Trist. 258.
Labuntur ad mollitiem mores. V. LABOR, eris.
Manet mos. V. MANEO.
Manet mos antiquus. Cic. 5. Fam. 20.
Mutare mores. V. MUTO.
Obcalluere mores. V. OBCALLEO.
Oblinere se moribus externis. Cic. in Brut. 51.
Obserere mores. V. OBSERO, sevi.
Occalluere mores. Columel. lib. 8. cap. 16. Sed quoniam sic mores occalluere, non ut hæc usitata, verum ut maxime laudabilia & honesta judicarentur: nos quoque, &c.
Ornare moribus rem Italas. Hor. 2. Epist. 1. 2.
Ostendere mores alicujus. V. OSTENDO.
Ostendere feros mores immanemque alicujus naturam. Cic. pro Rosc. Amer. 38.
Pati mores. Plin. lib. 36. cap. 16. Quid ferri duritia pugnacius? Sed cedit & patitur mores: trahitur namque a magnete lapide, &c.
Perdere si mavo mora, ferre vocatur opem. Ovid. 13. Met. 670.
Perdere mores alicujus. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Perducere aliquid in morem. Cic. 2. de Invent. 162. Aut quod in morem vetustas vulgi approbatione perduxit: quod genus, pactum, par, judicatum.
Perlucent mores, & quodammodo agnoscuntur ex oratione dicentis. Quintil. lib. 6. cap. 12.
Permittere morem. Virg. 1. Æn. 563.
Placere moribus. Ovid. 2. Amor. 4. 45.
 Hæc melior specie, moribus illa placet. Alii,
 Hæc melior specie corporis, illa sapit.
Prætendere vultum & tristitiam pessimis moribus. Quintil. in procem. lib. 1.
Prosternere mores civiles, Evertere, perdere. Plin. lib. 36. cap. 15.
Radere pallentes. Pers. 5. Sat. 15.
Recipere aliquid in. Quintil. lib. 5. cap. 10. Quæ legibus cauta sunt: quæ persuasione, etiamsi non omnium hominum, ejus tamen civitatis aut gentis, in qua res agitur, in mores recepta sunt.
Referre morem aliquem. Virg. 5. Æn. 596.
Referre morem antiquum, pro Reducere. Suet. in Jul. Cæs. cap. 20.
Regere exemplo suo mores. Ovid. 15. Met. 834.
Repræsentare virtutem & mores alicujus. Hor. 1. Epist. 20. 14.
Repugnant sensus moresque. Hor. 1. Serm. 3. 97.
Retinere morem. Cic. 2. de Finib. 1.
Revocare. Cic. 2. de Finib. 1.
Servare. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Solvere morem traditum a prioribus. V. SOLVO.
Est regibus hic mos, &c. Hor. 1. Serm. 9. 86.
Tenere morem. Cic. 5. Tusc. 11. Quem morem quum Carneades acutissime copiosissimeque tenuisset, &c. Conf. Mos vetus supra.
Tacere sacrorum morem. Virg. 3. Æn. 408.
Traditum ab antiquis morem servare. Hor. 1. Serm. 4. 117.
Transferre ad nostrum usum moremque. Cic. 3. de Orat. 93.
Venit jam dolor in morem meus. Ovid. 2. de Pont. 7. 39.
Vivere more alieno. V. VIVO.
Vivendum moribus antiquis. Plaut. Trin. 2. 2. 16.
Mores cæli. Plin. lib. 14. cap. 1. Succique tantum gratia ex his pluribus modis ad cæli mores, solique ingenia.
Prædicere varium cæli morem. Virg. 1. Georg. 51.
Ventorum mores. Lucret. 1. 194.

MOSCOLUS, V. infra MOSELLUS.

MORALIS, e. Adj. [ἠθικός] Quod pertinet ad mores. Cic. de Fato, 1. Quia pertinet ad mores, quos ἦθος Græci vocant, nos eam partem philosophiæ de moribus appellare solemus, sed decet augentem linguam Latinam nominare Moralem; explicandaque vis est, ratioque enuntiationum, quæ Græci ἀξιώματα vocant. Sic Quintil. lib. 6. cap. 3. & Senec. Epist. 89. Philosophiæ tres partes esse dixerunt, & maximi & plurimi auctores, Moralem, naturalem, & rationalem.
Lex moralis, Decalogus. Conf. Isidor. 2. 24.

Moraliter, Adv. Sidon. 9. Epist. 9. Scripseras cuncta moraliter, lecte, &c.

Moralitas, ātis. f. Macrob. 5. Saturn. cap. 1. Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi.

Morātus, a, um. Adj. [ἠθικός] Qui certis (bonis, malisve) moribus præditus est. Cic. 2 Tusc. 11. Quotus enim quisque Philosophorum invenitur, qui sit ita moratus, ita animo ac vita constitutus, ut ratio postulat? Idem in Partit. 82. Quemadmodum quisque generatus, quemadmodum educatus, quemadmodum institutus, moratusque fuerit. Ter. Hec. 4. 4. 22.

— sed quid mulieris
Uxorem habes? aut quibus moratam moribus?

Moratus, in bonam partem, ut Fortunatus. H. St.

Civitas bene morata. Cic. de Clar. Orat. 7. Quæque erant propria, cum præstantis in Republica viri, tum bene moratæ, & bene constitutæ civitatis. h. e. Bonis moribus & legibus quasi firmatæ.

Disciplinam bene moratam obtinere. Columel. lib. 1. cap. 8.

Fabula recte morata, In qua singularum personarum mores optime exprimuntur. Acron. Hor. de Arte Poet. 319.

Genus hominum optime moratum. Cic. 2. de Lege Agr. 84.

Janua hæc ita morata est. Plaut. Asin. 2. 3. 10.

Oratio morata. Quintil. lib. 4. cap. 2. i. e. Quæ mores exprimit, inquit Budæus.

Reges bene. Cic. 2. Off. 41. Olim bene morati reges constituti. Plaut. Pers. 4. 4. 6. Si incolæ bene sunt morati, pulchre munitum arbitror. Sc. Oppidum.

Moratus, in malam partem. Plaut. Truc. 1. 2. 5.

— novi ego hominum mores;
Ita nunc adolescentes morati sunt.

Morōsus, a, um. Adj. [δύσκολος, ιδιογνώμων, δυσάρεστος] Qui moribus est difficilibus & fastidiosis. Cic. in Orat. 104. Usque eo difficiles ac morosi sumus, ut nobis non satis faciat ipse Demosthenes. Idem de Senect. 65. At sunt morosi & anxii & iracundi & difficiles senes: si quærimus, etiam avari. Idem 7. Fam. 15. Quam sint morosi qui amant, vel ex hoc intelligi potest.

Difficilis & morosus. Hor. 2. Serm. 5. 90.

Mirabiliter morosum esse. Cic. 2. Att. 25.

Arbor morosa natu, vel nasci. Plin. lib. 16. cap. 33.

Canities Hor. 1. Carm. 9. 18.

Sitis. Martial. lib. 14. 115.

Vitis morosa. Plin. lib. 14. cap. 2.

Compar. Suet. Cæs. cap. 45. Circa corporis curam morosior. i. e. Curiosior, diligentior, ut nunquam tamen sibi satisfaceret.

Superl. Tertull. de Coron. sub init.

Morōse, Adv. [δυσαρέστως] Plin. lib. 18. cap. 23. Terram non morose eligis, pæne ubi nihil aliud seri possit.

Morose, sive ingenuo, liberoque fastidio, ineptias hominum respuere. Cic. de Clar. Orat. 236.

Superl. Suet. Aug. cap. 66. Judicium alicujus morosissime pensitare.

Morositas, ātis. f. [τὸ δυσάρεστον] Cic. de Senect. 65. At morositas tamen, & ea vitia, quæ dixi, habent aliquid excusationis.

Nimia morositas. Suet. Tiber. cap. 70. pr. Affectatione & morositate nimia obscurabat stilum.

Morigĕrus, & **Morigĕrus**, a, um. Adj. [εὐπειθής] Facile morem gerens. Ter. And. 1. 5. 59.

Sive hæc te solum semper fecit maximi,
Seu tibi morigera fuit in rebus omnibus.

Male morigerus. V. MALUS.

Modi morigeri. Lucret. lib. 4. 1274.

Nam facit ipsa suis interdum femina factis,
Morigerisque modis, &c.

Morigĕror, [χαρίζομαι] āri. Obsequi, & quasi ad alterius voluntatem mores transformare. Cic. in Orat. 159. Voluptati autem aurium morigerari debet oratio.

Alicui morigerari, Obscæno sensu. Suet. Tiber. 44. In qua Meleagro Atalanta ore morigeratur.

Morigĕro, [χαρίζω] āre. antique dixit Plaut. Capt. 2. 1. 4.

Nunc servitus si evenit, ei vos morigerare mos bonus est. Al. Morigerari.

Morigerātio, ōnis. f. Obsequium. Afran. apud Non. 1. 6.

Ætas, & corpus tenerum, & morigeratio,
Hæc sunt venena formosarum mulierum.

Mosculus, i. m. [ἠθίδιον] Parvus mos, quo diminutivo usus est Cato, ut vult Isidor. in Gloss. Sed Festus habet Mosculus. Al. Moscillus. [Nec repugnat in omnibus his analogia. Mosculus tamen firmant Schedæ Festi & Ordo Pauli. Sic Flosculus, Masculus, Musculus, Osculum &c.

Mŏsa, æ. f. [Μόσα] Fluvius est Galliæ Belgicæ, qui ex Vogeso monte profluens, parte quadam Rheni recepta, Insulam Batavorum efficit, ut ait Cæs. 4. Bell. Gall. 9. V. & Plin. lib. 4. cap. 14. & 15. Tacit. 2. Ann. 6. & 4. Hist. 28. & Ptol. lib. 2. cap. 9.

Moschiton, i. n. [μοσχίτον] Rosæ genus. Plin. 21. 4. Sed varia lectio est. V. Hard.

Moschātŭla, orum. n. Pira quædam dicuntur, teste Perotto, quæ odorem moschi referunt.

Moschovia, seu **Moscovia**, æ. f. quæ & Russia alba; Regio ad Septentrionem amplissima, quondam Sarmatiæ Europææ pars. Incolæ Moscovitæ dicuntur.

Moschi, [Μόσχοι] Populus est Asiaticus prope Phasim fluvium, ea regio est tripartita: unam Colchi, alteram Iberes, & tertiam Armenii inhabitant. Lucan. lib. 3. 270.

Heniochi, sævisque affinis Sarmata Moschis.

Moschius, i. m. [Μόσχιος] Mœsios Ptol. Fluvius, nunc vulgo *Morava*.

Moschus, i. m. [Μόσχος] Grammaticus & poeta Syracusanus, Aristarchi familiaris: hic secundus a Theocrito scripsit carmen Bucolicon. Suidas. Moschus alius quidam apud Hor. 1. Epist. 5. 9.

Mitte leves spes, & certamina divitiarum,
Et Moschi causam.

Moschus, i. m. [μόσχος] Est animalculum similitudine muris, binos in superiore mandibula dentes habens, & totidem in inferiore, eosque ad interiora recurvos, in cujus corpore juxta umbilicum apostema sanguinolentum nascitur, quod una cum pelle excisum siccatumque, præstantissimum spirat odorem, & inter primas hominum delicias habetur, cibisque & medicinis, & unguentis passim adhibetur. [Alii aliter de Moscho tradunt. V. Sim. Sethi de Alim. fac. litt. M. 6. Alias μόσχος Vitulum significat.

Mŏsella, æ. f. Fluvius Galliæ Belgicæ, quæ & Mosula apud Florum 3. 10. 14. V. Auson. Edyll. 10. Desiderabatur hæc vox in Lugd. & alibi, sed sine exemplo, Henr. noster.

Mŏses, is, & i; sicut & Achilles, Achillis & Achilli, [Μωσῆς, Μωϋσῆς] Nomen inclyti Judæorum ducis. Juven. 14. Sat. 102.

Tradidit arcano quodcunque volumine Moses. Et interposito y Mōÿses dicitur, quod habetur in frequentiori usu. Sedulius 3. 255.

Quid quod & Heliam & clarum videre Moysen? Scriptum legimus in sacris Bibliis, Exodi cap. 2. ex eventu rerum nomen ei impositum fuisse, id est Ex aqua salvatus, eo quod de flumine sit salvatus.

Mosēus, a, um. Adj. Juvenc. 2. 219.

Moseis manibus summo sublatus honore est.

Mosynœci, vel **Mosynœci**, orum. m. [Μοσσύνοικοι ἢ Μοσύνοικοι] Populi Asiæ versus Septentrionem, qui & **Mossyni**, (Μόσσυνοι) (ut Pomponius lib. 1. 19. refert) turres ligneas subeunt, notis corpus omne persignant, propatulo vescuntur, promiscue concumbunt, & palam reges suffragio deligunt, vinculisque & arctissima custodia tenent. Valer. Argon 151.

Vos quoque non notæ mirati vela carinæ
Mossynœci: vos stabulis Macrones ab altis. al. Mosyneci. V. Melam 1. 19. & ibi Voss.

Mostrum, i. n. antique idem quod Monstrum. Hinc

Mostellum, i. n. dimin. Gloss. Gr. Lat. Φάσμα, Mostellum. &

Mostellārius, a, um. Adj. ut, Vicus mostellarius. Varr. de L. L. 4. 8. Et hinc fabula Plauti Mostellaria dicta est, in qua senex a servo manium monstris exterretur.

Mosylon, i. n. [Μόσυλον] Promontorium Æthiopiæ, emporium habens ejusdem nominis. Stephanus.

Mosylon est etiam Cinnamomi genus. Dioscor. 1. 13.

Mosylītis, idis. f. [μοσυλῖτις] Casiæ genus. Diosc. loc. cit.

Mosyni, **Mosynœci**, V. MOSSYNŒCI.

M O T

Motim, **Moto**, **Motor**, **Motus**. V. MOVEO.

Motacilla, æ. V. Cinædus, aviculæ nomen, in CINÆDUS.

Motacismus, i. m. [μυτακισμός] Frequens litteræ M repetitio; ut quoties in M litteram vocalis sequitur. V. Isidor. 1. 31. conf. Adami de Virg. cap. 29.

Mŏthō, ūs. [Μωθώ] Arabum vicus, in quo Antigonus Macedo a Rabilo rege fuit interfectus: quæ etiam cædes vico nomen fecit; nam Mothō Arabum lingua mortis locum significat. Stephanus.

Mŏtya, es. f. [Μοτύη] Siciliæ oppidum, ita dictum a Motye quadam muliere, quæ Herculi eos indicavit qui boves ejus abegerant. Hæc Stephanus ex sententia Hecatæi.

M O V

Mŏveo, vi, tum, [κινέω, δονέω, κλονέω, μοχλεύω, σαλεύω, ...] ēre. notam habet significationem. Ter. And. 4. 4. 11.

Move ocyus te, ut quid agam porro intelligas.

Movere de loco. Cic. pro Cæcin. 50. Dejectus vero qui potest esse quisquam, nisi in inferiorem locum de superiore motus?

Moveri de opinione. Cic. 4. Acad. 141. Verum illud certum, comprehensum, perceptum, ratum, firmum, fixum fuisse vis, deque eo nulla ratione, neque pelli, neque moveri potes.

De sententia movere. Liv. 39. 39.

Movere ex opinione aliquem. Cic. 3. de Nat. Deor. 5. Nec me ex ea opinione, quam a majoribus accepi de cultu deorum immortalium, ullius unquam oratio aut docti aut indocti movebit.

Movere in contrarium. Plin. lib. 11. cap. 48.

Movere, pro Discedere. Cic. 9. Att. 1. Hæc autem scribebam pridie Nonas, XIIII die, postquam ille Canusio moverat.

Movere ab urbe: subaudi Castra. Liv. 24. 44. V. Castra.

Si nondum profectæ sunt, nihil est quod se moveant. Cic. 7. Att. 16.

Se movere vestigio. Liv. 21. 44.

Castra movere. Cæs. 2. Bell. Gall. cap. 2.

Movere, pro Mutare. Liv. 34. 54. Adeo nihil motum ex antiquo probabile est: veteribus, nisi quæ usus evidenter arguit, stari malunt.

Fidem movere. Mutare. Liv. lib. 35.

Movere se ad motum fortunæ, Mutare animum cum fortuna. Cæs. 3. Bell. Civil. 17.

Ancilia movere. Sueton. in Othon. 8. Sed & motis, nec dum conditis ancilibus. Solebant qui bello gerendo præficiebantur, ut inquit Servius, ingredi Martis sacrarium, anciliaque primum movere; deinde simulacri hastam, dicentes, Mars vigila. Promebantur autem indicto bello ancilia, ut moverentur; ac profectionem suscipere, antequam condita essent, ominosum & religiosum habebatur. Tacit. 1. Hist. 89. Fuere qui proficiscenti Othoni moras religionemque nondum conditorum ancilium afferrent. Hæc ex Turnebo.

Movere, pro Removere. Cic. 3. de Finib. 74. Quid, non sic aliud ex alio nectitur, ut non, si ullam litteram moveris, labent omnia?

Aciem loco movere. V. ACIES.

Aliquem loco movere, Expellere. Cic. 2. Q. frat. 3. Exarsit dolor, urgere illi, ut loco nos moverent. Idem pro Cæcin. 37. Si ne tum quidem quisquam loco motus erit, atque omnes in ædibus asservati & retenti: tu solus prohibitus &c.

Ossa moventur loco. Cels. lib. 8. cap. 7.

Loco moveri dicitur (puto) a Censore. H. St.

Aliquem movere possessione. Cic. 3. Verr. 116. Ergo quia possessor es, non moves possessione. Idem pro Lege Agrar. 2. 56. Sed moveri possessionibus amicissimis, sedibus ac diis penatibus, negant oportere.

Hæredes movere, pro Excludere. Cic. 3. Off. 76. Quid ergo? hic non noceat, qui quodam quasi veneno perficiat, ut veros hæredes moveat, in eorum locum ipse succedat?

Catulos leænæ, subaudito *ωs* Loco. Hor. 3. Carm. 20. 2. i. e. Auferre, Rapere.
Verba muvere loco, Tollere. Hor. 2. Epist. 2. 113.
Se movere loco, vel Ex loco. Cæs. 3. Bell. Gall. 15. Liv. 34. 20.
Se vasta mole movere. Virg. 3. Æn. 656. de Polyphemo.
Se navis, tali remigio tarde movebat. Virg. 5. Æn. 280.
A gremio alicujus se. Catul. de Passere Lesbiæ 3. 8.
Move abs te moram. h. e. Festina. Plaut. Capt. 4. 2. 10.
Movere Senatu, vel de Senatu. Cic. pro Cluent. 121. Ut alter de Senatu movere velit, alter retineat, & ordine amplissimo dignum existimet. Sic, Moveri statu. Liv. 30. 18. V. CENSOR.
Brachia movere in herbas dicitur Ocyroe mutata in equam. Ovid. 2. Met. 669. Edidit hinnitus, & brachia movit in herbas.
Calculos movere in utraque parte. i. e. Difficultates, aut rationes. Plin. 2. Epist. 19.
Cardines janua faciles movet, Facile aperitur. Hor. 1. Carm. 25. 5.
Cerebrum movere, Turbare. Senec. Epist. 36. Subaudi Loco.
Citharam cum voce. Ovid. 5. Met. 112. conf. Fides.
Dentes nonnunquam moventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum arescentium vitium. i. e. Labant, vacillant. Cels. lib. 7. cap. 12.
Deos movere dicte Jovis. Ovid. 9. Met. 438. Tibull. lib. 2. 6. 54.
Moverit a votis pare quotacunque deos. V. Moveo ad animum rel.
Fertum movere Jovi. Cato cap. 134.
Fides movere, Canere fidibus. Lucan. ad Pison. 162.
Fila sonantia movit. Ovid. 10. Met. 89.
Labra movet metuens audiri. Hor. 1. Epist. 17. 60.
Linguam fero stridore. Ovid. 9. Met. 65.
Multa movens animo, Agitans, Volvens. Virg. 3. Æn. 34.
Nefas omne animo moventes. Hor. 3. Carm. 4. 68.
Nummum movere. V. NUMMUS.
Nuptias movere, Perturbare, inquit Donatus. Ter. And. 3. 2. 36.
Opus movetur, Incipitur. Ovid. 4. Fast. 820.
Opus majus moveo. Virg. 7. Æn. 45.
Ora ad citharam vocalia moverat. Ovid. 5. Met. 332.
Palmam movet ordine nemo. Virg. 5. Æn. 349.
Pedem queque movi. Ovid. 5. Met. 634.
Pedem moverat & protulerat a limine. Juven. 10. Sat. 30.
Preces sulenoes voce movere, Ordiri. Ovid. 6. Fast. 620.
Signa, Vellere. Virg. 3. Georg. 236.
Spiritum sæpius, Crebro respirare. Cels. lib. 8. cap. 9.
Tellurem rigidam spirante Borea. Virg. 2. Georg. 316.
Terras omnes, omnia maria. Cic. 8. Att. 11.
Tonitrus unde movet. Ovid. 2. Met. 308.
Movere, Excitare, Ciere, ut
Admirationes, plausus, clamores, non approbationes solum movere debet Orator. i. e. Excitare. Cic. in Orat. 236.
Alvum vel ventrem movere, pro Ciere. Cato cap. 125. Sic, Movere urinam. Plin. lib. 20. cap. 2. Et, Movere vomitionem. Ibidem.
Ambages quid juvat præceptaque parva movere? Ovid. 3. de Arte Am. 651.
Arma. Virg. 12. Æn. 6.
Tum demum movet arma leo.
Bellum movere. Cic. 1. Off. 36. Adeo summe erat observatio in bello movendo. [i. e. Ordiendo.
Cantus. Virg. 10. Æn. 163.
Carmen ore. Ovid. 14. Met. 21.
Controversiam movere. Scævola in l. ultima, in principio. D. de pignor. actione.
Cursus pituitæ. Cels. lib. 7. cap. 7.
Dolorem. Cels. lib. 7. cap. 4.
Exspectationem alicui de. Cic. 2. Att. 14. Quantam tu mihi moves exspectationem de sermone Bibuli?
Fastidium alicui. Juven. 10. Sat. 202.
Fastidia stomacho. Hor. 2. Serm. 4. 78.
Febrem. Cels. lib. 8. cap. 16. Interdum febrem vomitumque bilis movet.
Fletum. Cic. 1. de Orat. 228. Quod is C. Sulpicii Galli propinqui sui Q. pupillum filium ipsa pæne in humeros suos extulisset, qui patris clarissimi recordatione & memoria fletum populo moveret.
Indignationem. Liv. 4. 50.
Inflammationes graves. Cels. lib. 8. cap. 4.
Ingenium alicujus. Ovid. 3. Amor. 5. 40.
Lacrymas. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Mentionem de re aliqua, Injicere. Liv. 28. 11.
Misericordiam. Cic. 2. de Orat. 278. Qui quum in epilogo misericordiam se movisse putaret, postquam assedit, rogavit hunc, videreturne misericordiam movisse.
Odia verbis aspera movi. Virg. 2. Æn. 96.
Risum movere, Excitare. Cic. 4. de Finib. 61.
Risum & jocum movere alicui. Hor. 1. Epist. 20. 29.
Risum movere salibus. Claud. de Cons. Mall. Theod. 312.
Risum movere per varios sales. Claud. 2. in Eutrop. 336.
Sonum verba lyræ motura. Hor. 2. Epist. 2. 89.
Sternutamentum. Cels. lib. 8. cap. 9.
Stomachum movere, Nauseam excitare. Plin. lib. 13. cap. 23. Apulum vomitus facit, stomachum & alvum movet.
Stomachum movere alicui, translate pro Irritare. Cic. 6. Att. 3. In quo tamen ille mihi risum magis, quam stomachum movere solet. Idem pro Muren. 28. Itaque, si mihi, homini vehementer occupato, stomachum moveritis, triduo me jurisconsultum esse profitebor.
Studium alicujus movere. Cic. 1. de Finib. 2. Veritus ne movere hominum studia viderer, retinere non possem.
Sudorem. Cels. lib. 2. cap. 17.
Suspicionem. Cic. 2. Fam. 15. Quod autem in maritimis facillime sum, moveo nonnullis suspicionem, velle me navigare.
Tragœdias. Quintil. lib 6. cap. 1.
Tussim. Cels. lib. 8. cap 9. Fumus, pulvis, & quicquid vel tussim, vel sternutamentum movet.
Ventos tenui movisse flabello. Ovid. 1. de Arte Am. 172. al. Tenui vento movisse tabellam.
Vomitum movet bilis. Cels. lib. 8. cap. 16.

Urinam. Cels. lib. 3. cap. 21. Optima est, quæ urinam movet. conf. Alvum.
Movere ad animum relatum, Afficere, Flectere, Adducere.
Animum movere. Virg. 3. Georg. 521.
Non umbræ altorum nemorum, non mollia possunt
Prata movere animum. Serv. In suum desiderium illicere.
Adamanta lacrymis movebis. Ovid. 1. de Arte Am. 659.
Ad bellum. Liv. 35. 12. Suis quemque stimulis moverent ad Romanum bellum.
Oculos movet & delectat pulchritudo corporis. Cic. 1. Off. 98.
Saxa sono testudinis. Hor. de Arte Poet. 395.
Sententiam alicujus movere. Cic. 7. Att. 3.
Superos motura putabo, quæ voveo. Ovid. in Ibin, 128.
Serva Briseis movit Achillem. Hor. 2. Carm. 4. 4.
In omnem affectum movere aliquem. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Moveo istæc, eos curo. Ter. And. 5. 4. 18. Ego istæc moveo, aut curo. Irrisio est. [i. e. Tango digitulo.
Me movet. Papinian. De Cond. furtiva l. Parvi refert, Nec me movet præsens homo fuerit, necne.
Me multa movent in discessu. Cic. 16. Att. 3.
Moveri super re aliqua. Virg. 10. Æn. 42.
Percute. V. PERCUTIO.
Absiste moveri, nullæ hic insidiæ tales. Virg. 6. Æn. 399.
Facilius pluma aut folio moveri. Cic. 8. Att. 13. Nec me Consules movent, qui ipsi pluma aut folio facilius moventur.
Sponte moveri, & Agitari pulsu externo, contraria. Cic. 2. de Nat. Deor. 32.
Nulla contentione, mente ipsa ac voluntate moventur membra hominum. Cic. 3. de Nat. Deor. 92.
Animis movemur & sensibus. Cic. 2. de Nat. Deor. 58.
Animo moveri de salute aliquorum. Cic. pro Deiot. 11.
Auctoritate alicujus moveri. Nepos 9. 4. 1.
Consilio moveri. Idem, 10. 1. 3.
Donis. Virg. 1. Æn. 718.
Fletibus. Virg. 4. Æn. 438.
Lacrymis nil moveor. Propert. lib. 3. 25. 5.
Mente ac sensibus. Cic. 4. Acad. 100.
Sermonibus moveri. Cic. 10. Fam. 31. Ne moveare ejus sermonibus.
Specie neque enim famave movetur. Virg. 4. Æn. 170.
Vultum moveri. Virg. 6. Æn. 470.
In neutram partem moveri in re aliqua. Cic. 4. Acad. 130. Hinc summum bonum est, in his rebus in neutram partem moveri.
Organice & mechanice moveri, apud Vitruvium. V. Organice, in ORGANUM.
Moventur res magnæ. h. e. Commoventur, agitantur. Cic. 2. Q. frat. 3. Magnæ mihi res moveri videbantur. Nam Pompeius intelligit, nobiscumque communicat, insidias vitæ suæ fieri.
Movere ac moliri aliquid. Liv. 23. 39.
Moveri, Ire, ferri. Lucret. lib. 1. 402.
— nam corpora sunt, & inane
Hæc in quo sita sunt, & qua diversa moventur. i. e. Huc & illuc feruntur.
Movere, pro Moveri: ut, Terra movere dicitur. Gell. lib. 4. cap. 6. Sueton. in Claud. Cæs. cap. 22. Observavitque sedulo, ut quoties terra in urbe movisset, ferias, advocata concione, Prætor indiceret.
Movere & Monere miscentur a librariis. V. Drakenb. ad Sil. 2. 273.
MOVENDUS, a, um. Partic. [κινητέος] Virg. 2. Georg. 418.
Sollicitanda tamen tellus, pulvisque movendus.
MOVENS, entis. Partic. [κινῶν] Qui movet.
Bella nova moventes. Virg. 6. Æn. 820.
Fossor jugera movens. Virg. 2. Georg. 264.
Juvenis magica arma movens. Ovid. 5. Met. 197.
Res moventes, pro Mobilibus. Liv. 5. 25. Quod ex ea tantum præda, quæ rerum moventium sit, decima designetur. Tryphon l. pen. D. de vi & vi armat. Si me de fundo vi dejeceris, in quo res moventes fuerint. Gell. lib. 11. cap. ult. In Sabini libro, cui titulus est De furtis, id quoque scriptum est, Non hominum tantum, neque rerum moventium, quæ auferri occulta & subripi possunt, sed fundi quoque & ædium fieri furtum. V. MOBILIS.
MŌTUS, a, um. aliud. Partic. [κινηθείς] Virg. 1. Æn. 139.
— sed motos præstat componere fluctus.
Cautes motæ, poni apud Horat. H. St. Falso.
Dictis motus eram. Ovid. 4. Trist. 10. 23.
Precibus motus. Curt. 6. 5. 23.
Terriculis moti. Liv. 34. 11.
Tumultu motus Æneas. Virg. 6. Æn. 317.
Columbæ motæ sonnera. Ovid. 4. Met. 491.
Mens mota, quod vulgo dicimus, Sensum turbatum. Senec. Epist. 94.
MŌTIO, ōnis. f. [κίνησις] Cic. 2. de Nat. Deor. 145. In corporum etiam motione atque gestu multa cernunt subtilius.
Animi motio. Cic. 1. Acad. 38. Scientiam autem nusquam esse censebant nisi in animi motionibus atque rationibus.
Manet motio. Cels. lib. 3. cap. 6. Nam si post alteram febrem motio manet, post alterem integrum corpus est, integro corpore cibo tempus aptius est.
Motio ab ordine. Ulpian. in l. 3. §. Pœnæ autem. D. de crim. Stellionatus, In his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est.
MOTIUNCŬLA, æ. f. dimin. Senec. de Tranquill. vitæ 2. Qui ex diuturno gravique morbo explicati, motiunculis levibusque offensis perstringuntur. Idem Epist. 53. Levis motiuncula decipit.
MŌTUS, ûs. m. [κίνησις, δόνησις, κίνημα, σχῆμα, ὄρχησις] Ipse movendi actus. Virg. 5. Æn. 430.
Ille pedum melior motu.
Acutus. Stat. 6. Theb. 789.
Assidui. Ovid. 15. Met. 179.
Concitatissimus corporis. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Decens. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Deformis motus aut status. Cic. lib. 5. de Finib. 35.
Flexi fractique. Cic. lib. 5. de Finib. 35.
Inconditus. V. INCONDITUS.

Ionici motus, Saltationes Ionum lascivæ, & gesticulatione parum decoræ. Hor. 3. Carm 6. 21.
Reciproci motus. Senec. Herc. fur. 11.
Socius motus. Ovid. 1. Amor. 10. 36.
Tremulus Lucret. lib. 3. 302.
Trepido pectora tangebam salientia motu. Ovid. 8. Met. 606.
Dare nullos audet corpore motus. Ovid. 5. Met. 629.
Dare incompositos motus. Virg. 1. Georg. 350.
Furere motu capitis. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Habuere motum saxa. Senec. Herc Oeth. 4.
Jactans vano mota brachia. Senec Herc. fur. 12.
Quatiens feroci motu caput. Senec. Med. 11.
Quatiebant hastarum tremulo spicula motu Ovid. 8. Met. 375.
Recursat effero motu huc & huc. Senec. Med. 6.
Tremiscere motu. Ovid. 7. Met. 637.
Versantes lassaque supremo lumina motu. Ovid. 7. Met. 479.
Motus cæli & siderum. Cic. de Univers. 7. Motum dedit cælo eum, qui figuratus sit aptissimus.
Orbicus. V. O R B I S.
Feruntur celeri motu simulacra. Lucret. lib. 4. 177.
Cietur & agitatur motu suo quod est calidum & igneum. Cic. 2. de Nat. Deor. 23.
Date motus. Lucret. lib. 1. 819.
Discurrant incerto sidera motu. Lucret. lib. 1.
Labuntur ipsa quoque assiduo tempora motu. Ovid. 15. Met. 179.
Versantur retro contrarioque motu orbes atque cælum. Cic. in Somn. Scip. 9.
Omnia quum rerum primordis sint in motu. Lucret. lib. 2. 309.
Auctifici motus. Lucret. lib. 2. 571. i. e. Auctum sive augmentum facientes.
Divino moto concitus. Ovid. 6. Met. 158.
Exitiales. Lucret. lib. 2. 570.
Genitales. Lucret. lib. 2. 571.
Sollicitus. Lucret. lib. 1. 344.
Vitales. Lucret. lib. 2. 940.
Varius. Lucret. lib 2. 96.
Cietur interiore motu id quod animal est. Cic. in Somn. Scip. 21.
Ciens motibus mutationibusque suis omnia natura. Cic. 3. de Nat. Deor. 27.
Consociare motus. Lucret. lib. 2. 110.
Declinare. Lucret. lib. 2. 259.
Dat siquid proprio corpore motus. Lucret. lib. 2. 311.
Dominans motus leti in corpore. Lucret. lib. 2. 957.
Edere motus. Lucret. lib. 3. 559.
Progignere novos rerum motus. Lucret. lib. 2. 80.
Motus animi, Perturbatio. Cic. 1. Off. 136. Ut perturbationes fugiamus, id est motus animi nimios, rationi non obtemperantes. Idem de Amicit. 29. Quibus rebus ad illum primum motum animi & amoris adhibitis, admirabilis quædam exardescit benevolentiæ magnitudo.
Agitatione & moto vacuus esse nunquam potest animus. Cic. 1. de Divin. 128.
Sensus, motus & appetitus animi. Cic. 1. de Divin. 70.
Celeres quidam motus animi & ingenii esse debent. Cic. 1. de Orat. 113.
Sensiferi. Lucret. lib. 3. 937.
Temporarius animi. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Lætitiæ motus in se accipere. Lucret. lib. 3. 137.
Misericordiæ motus. V. M I S E R I C O R D I A.
Afferre motus in animia. V. A F F E R O.
Afferunt dulcem motum sensibus res quædam. Cic. 2. de Finib. 10.
Adhibere motus judici. V. A D H I B E O.
Agitatus cogitationis motus celeriter. Cic. in Orat. 134.
Confiteri motum animi sui lacrimis. Quintil lib. 6. cap. 1.
Dat motus actum quendam & factum. Quintil lib. 2. cap. 13.
Languescunt motus mentis. Lucret. lib. 3. 1053.
Miscentur vario pectora motu Virg. 12. Æn. 217.
Petendus motus a comœdis. Quintil lib. 1. cap 11.
Esse voluptatem in motu Cic. 2. de Finib. 10.
Tangunt modici præcordia motus. Ovid. Rem. Amor. 79.
Traducere animi motus alio. Lucret. lib. 4. 1065.
Motus & conatus. Cic. 2. in Catil. 26. Aut opprimet hominem, aut omnes ejus motus conatusque prohibebit.
Motus, Commotio. Cic. pro Flacc. 23. Nego esse ista testimonia, quæ tu ipse psephismata appellas: sed & fremitum egentum, & motum quendam temerarium Græculæ concionis. Ibid. 94. Videtis quo in motu temporum, quanta in conversione rerum ac perturbatione versemur.
Populi motus factus est. Cic 2. de Orat. 199.
Anceps motus vulgi. Claud. 1. in Ruff. 68.
Magnificentissimus ille totius Italiæ motus, municipiorumque concursus. Cic. pro Domo, 142.
Rebellis. Claud. 6. Cons. Hon. 213.
Truces. Lucan lib 8. 808.
Afferre motum Reipub. Cic. 2. in Catil. 4. Nullum Reipub. motum afferre poterat.
Excipere futuros. Virg. 4. Æn. 297.
Serit discordes. Stat. 10. Theb 236.
Esse in motu, pro Perturbari vel excitatum esse. Cic. 3. Q. frat. 2. Magna res in motu est, propterea quod aut hominum aut legum interitus ostenditur.
Aquarum ingens motus. Virg. 4. Georg. 365.
Cæci motus orientis Austri. Hor. 3. Carm. 27. 22.
Insolitis tremuerunt motibus Alpes. Virg. 1. Georg. 475.
Magni in terris Lucret. lib. 6. 588.
Motus, pro Causa. Plin. Epist. 4. lib. 3. Audisti consilii mei motus.
Motus etiam usurpant Auctores de Enthusiasmo. V. Barth. ad Claudian. p. 520.

M O T O R. ōris. m. [κινητὴς] Martial lib. 11. 39. in Charidemum,

> Cunarum fueras motor, Charideme, mearum,
> Et pueri custos, assiduusque comes.

M O T Ō R I U S, a, um. Adj. unde, Motoria fabula. V. Stataria in S T O.

M Ō M E N, inis. n. i. e. Momentum. a Motum Partic. ut a Stratum, Stramen. Lucret. lib. 3. 188.

M O V

> Momine uti parvo possunt impulsa moveri.

Momen mutatum. Lucret. lib. 2 220.

> Tantum quod momen mutatum dicere possis.

Quidam docti putant legendum,

> Tantum quo ad momen, &c.

Alii

> Tantum quod minimum momentum dicere possis.

Lambinus primam lectionem retinet, atque Momen hic valere Exiguum motum, quem Græci ῥοπὴν appellant.

M O M E N T U M, i. n. [ῥοπή, ἀκμή] Qualecunque spatium temporis, & qualecunque pondus, seu magnum sit, seu parvum; a Moveo deductum. Cic. 6 Fam. 10. Omnia momenta observabimus, neque ullum prætermittemus tui juvandi & levandi locum.
Magnum momentum. In M A G N U S
Inclinationes rerum & momenta temporum. Cic. 5. de Finib. 11.
Certis momentis decedentia tempora. Hor. 1. Epist 6. 4.
Momentum temporis, vel horæ. Liv. de Bell. Maced. Versa momento temporis fortuna pugnæ est. Hor. 1. Serm. 1. 8.

> — horæ
> Momento aut cita mors venit, aut victoria læta.

Momento, Ablativus vice adverbii. Livius, Momento fusi. i. e. Celerrime. [Subauditur Temporis.
Fulgor faciei rapitur momento. Senec. Hippol. 6.
Momentum, quodcunque minimum potest appellari. Plin. lib. 32 cap. 7. Prosunt & combustæ, ut cinis earum bibatur in vino, addito resinæ momento.
Momentum etiam juxta eum modum dicitur, quo multi dicunt, Res parvi momenti, magni momenti. i. e. Quæ magnum pondus & vim habet, sive efficaciam. Livius ab Urbe cond. Rege superato, nullum momentum in solis per se Gallorum copiis fore.
Judiciorum momentum. Quintil. lib. 3. cap 7.
Officiorum omnium momenta diligentissime perpendebat Cato. Cic. pro Muren. 3.
Rerum maximarum momenta. Cic. 5. Philip. 26. Lucan. lib. 7. 118.

> Prima velim caput hoc funesti lancea belli,
> Si sine momento rerum partisque ruina
> Casurum est, feriat.

i. e. Si sine rerum & exercitus discrimine moriturus sum.

Infinitum autem (ut mox dicemus) in his quoque rebus momentum est. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Leve. Cels. lib. 7. cap. 7.
Maxima momenta ad bene vivendum. Cic. 5. de Finib. 37. Ea nobis ipsa cara esse propter se, & in his esse ad bene vivendum momenta maxima.
Minimum. Cic. 5. Philip. 26. Minimis momentis, i. e. maximæ inclinationes temporum fiunt. Idem 1. de Divin. 118. Parvis momentis multa natura aut affingit, aut mutat, aut detrahit.
Minimi momenti esse ad. Cic. 4. de Finib. 47. Sic errare Zenonem, qui nulla in re, nisi in virtute aut vitio propensionem, ne minimi quidem momenti, ad summum bonum adipiscendum esse diceret.
Nihil momenti est omnino in eo Cic. 1. Acad. 36.
Minimo momento. Cic. 5. de Finib. 88. Ego, quam ille præponendam & magis eligendam, beatiorem hanc appello, nec ullo minimo momento plus ei vitæ tribuo, quam Stoici.
Nullius momenti putatur ejus testimonium. Cic. in Vatin. 1. Cujus testimonium, propter turpitudinem vitæ, sordesque domesticas, nullius momenti putaretur.
Nullius in medicina momenti. Plin. lib. 20. cap. 9. De brassica.
Paria momenta contrariarum rationum. Cic. 4. Acad. 124. Ita sunt a plerisque contrariarum rationum paria momenta.
Pari momento fore. Cic. pro Muren. 18. Quæstura utriusque propemodum pari momento sortis fuit, habuit hic, &c.
Paulo momento huc illuc impellitur. Ter. Andr. 1. 5. 31.
Perlevi. Cic. 2. de Lege Agrar. 80. An ignoratis, cetera illa magnifica pop. Rom. vectigalia, perlevi sæpe momento fortunæ, inclinatione temporis pendere? Al. A perl.
Permagni momenti est in Rep. ratio atque inclinatio temporum. Cic. 3. Verr. 176.
Summa momenta favoris trahuntur annona. Lucan lib. 3. 56.
Afferre momentum ad. Quintil lib. 6. cap 2. Magnum ad salutem momentum preces attulisse. Cic. 2. de Fin 51. Jam illud quidem perspicuum est, maximam animi aut voluptatem aut molestiam plus, aut ad beatam, aut ad miseram vitam afferre momenti, quam eorum utrumvis, si æque diu sit in corpore.
Consertus ordo rerum est tribus momentis. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Disponere momento atque judicio inventa. Cic. 1. de Orat. 142. Inventa non solum ordine, sed etiam momento quodam atque judicio dispensare atque disponere.
Facere momentum. Liv. 1. cap. 47. Si quum Tanaquil, peregrina mulier, tantum moliri potuisset animo, ut duo continua regna, viro, ac deinceps genero dedisset, ipsa regio semine orta, nullum momentum in dando adimendoque regno faceret.
Habere momentum ad. Cic. 4. de Fin. 47. Cum ad beatam vitam nullum momentum ea res haberet, &c. Ibid. 30. Ut ei, qui jucunde vixerit annos decem, si æque vita jucunda menstrua addatur; quia momentum aliquod habeat ad jucundum accessio, bonum sit.
Habet momentum gratia. Cic. pro Muren. 62. Petunt aliquid publicani, cave quicquam habeat momenti gratia.
Habet momentum apud me tua religio. Cic. pro Font. 4. Ut sua religio, laudatio, auctoritas, aliquid apud vestros animos momenti habuisse videatur.
Ponderare rem aliquam momento suo. Cic. pro Font. 21. Sin autem in rebus judicandis non minimam partem ad unamquamque rem existimandam, momentoque suo ponderandam, sapientia judicis tenet.
Positum momentum in re aliqua. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Momentum, pro Particula. Quintil. lib. 3. cap. ult. Hæc autem brevior, & vel ideo lucidior multo via, nec discentem per ambages fatigabit, nec corpus orationis in parva momenta diducendo consumet. Plin. lib. 18 cap. 34. Sol autem quotidie ex alio cæli momento quam pridie oritur. h. e. Ex alia parte, alio loco, & velut puncto.

M O M E N T Ā N E U S, a, um. Adj. Quicquid est breve, sive singulis momenti

mentis mutationi obnoxium: ut. Felicitas momentanea. Fulgent. Mythol. 2. 17.
Motus momentaneus. Tertull. adv. Marc. 5. 10. 3.

MOMENTĀRIUS, a, um. Adj. Idem. Apul. 5. Met. p. 164. Momentarius maritus.
Salus momentaria. Idem lib. 9. post princip.
Venenum momentarium. Idem lib. 10. p. 251.

MOMENTĀLĬTER, Adv. Brevissimo momento. Fulgent. Mythol. 2. 3. Iris ornatus varios pingens arcuato curvamine, momentaliter refugit.

MOMENTŌSUS, a, um. Adj. Alicujus momenti. Quintil. Declamat. 13. Nunc vero differendum mihi est, quam momentosa sit hujus animalis rapina. Loquitur de apibus, quæ ita leniter flores decerpunt, ut nulla appareat rapinæ jactura.

MŎBĬLIS, e. Adj. [κινητὸς, εὐκίνητος] Quod facile movetur. Plin. lib. 11. cap. 37. Supercilia homini & pariter & alterne mobilia.
Alia volat ambiguis mobilis. Senec. Hippol. 11.
Pedes mobilis. Plaut. Mil. 3. 1. 36.
Clare oculis video, pernix sum manibus, sum pedes mobilis. i. e. Expeditus.
Mobilia & fluitantia, Hor. 2. Serm. 3. 269.
Æquor mobile. Ovid. 1. Epist. 128.
Ætas juvenum. Virg. 3. Georg. 165.
Animo mobili esse: h. e. Levi & inconstanti. Cic. 5. Fam. 1. Etiam mobili in me meosque esse animo non sperabam.
Ardore mobilissimo tenetur mundus. Cic. 2. de Nat. Deor. 30.
Aura. Ovid. 3. de Arte Am. 698.
Cursus. Senec. Hippol. 4.
Folia. Hor. 1. Carm. 23. 5.
Gens mobilis ad omnem auram spei, atque infida. Liv. 29. 3.
Homo mobilis, cui opponitur Constans. Cic. pro Rosc. Com. 49. Mobilem? immo constantissimum.
Hora. Senec. Hippol. 11.
Humor cæli. Virg. 1. Georg. 417.
Ingenia mobilia. Liv. 2. 37.
Ingenium mobile, in bonam partem dicitur, & Tardo opponitur. Vitruv. 5. 7. Architectus erit uso peritus: præterea ingenio mobili, solertiaque non fuerit viduatus.
Ira mobilis turbati vulgi. Sil. lib. 8. 288.
Lignum mobile alienis viribus. Hor. 2. Serm. 7. 82. i. e. Quod movetur alienis viribus, alioqui immobile.
Mens mire mobilis. Lucret. lib. 4. 752.
Tenuis enim mens est, & mire mobilis ipsa.
Natura animi egregie mobilis. Lucret lib. 3. 205.
Oculi lubrici & mobiles. Cic. 2. de Nat. Deor. 142.
Quirites mobiles. Hor. 1. Carm. 1. 7. Mobiles autem Quirites appellat Horatius, propter comitiorum inconstantiam & varietatem, populique Rom. in suffragiis ferendis levitatem, quam pluribus locis declarat Cicero: ut in orat. pro Muren. Vulgo legebatur Nobilium, sed jam exploditur a doctis.
Res mobiles opponunt J. Cti Rebus soli. Hermogenes de verb. & rerum signific. Pecuniæ nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli, quam mobiles, & tam corpora, quam jura continentur. Hinc & Mobilia absolute dicunt.
Venti. Ovid. 5. Epist. 110.
Vulgus. Claud. 4. Cons. Hon. 301.
Caduca semper & mobilia non virtutis atque ingenii, sed fortunæ, & temporum munera. Cic. pro Domo, 146.
Compar. Lucret. lib. 4. 344.
—nam multis partibus hic est
Mobilior, &c. De lucido aere.
Mobilius signum. Lucret. lib. 5. 634.

MOBILĬTER, Adv. [κινητικῶς] Cic. 2. de Nat. Deor. 24. Animadversumque sæpe est, quum cor animantis alicujus evulsum, ita mobiliter palpitaret, ut imitaretur igneam celeritatem. Idem 2. de Divin 129. An natura fieri, ut mobiliter animus agitatus, quod vigilans viderit, dormiens videre videatur?
Mobiliter & celeriter. Cæs. 3. Bell. Gall. 10. Quum intelligeret, omnes fere Gallos novis rebus studere, & ad bellum mobiliter celeriterque excitari.

MOBILĬTAS, ātis. f. denominat. [τὸ κινητὸν, εὐκινησία] Plin. lib. 6. cap. 30. Animalium; hominumque effigies monstriferas circa extremitates ejus gigni minime mirum, artifici ad formanda corpora effigiesque cælandas mobilitate ignea. Idem lib. 20. cap. 21. Radice decocta furfures capitis & dentium mobilitates.
Linguæ mobilitas, verborum celeritas. Cic. 1. de Orat. 127.
Pedum mobilitas. Lucan. ad Pison. 169.
Celerrima mobilitate sunt sidera. Cic. 2. de Nat. Deor. 42.
Crebra. Ovid. 15. Epist. 48.
Præcellens mobilitate. Lucret. lib. 2. 160.
Viget fama mobilitate. Virg. 4. Æn. 175.
Mobilitas, pro inconstantia & levitate. Cic. 7. Philipp. 9. Quid est inconstantia, mobilitate, levitate, cum singulis hominibus, tum vero universo Senatui turpius?
Fortunæ mobilitas. Nepos 10. 6. 1.

MOBILĬTO, [κινητίζω] āre. Lucret. lib. 3. 249.
Inde calor motus, & venti cæca potestas
Accipit inde aër, inde omnia mobilitantur. h. e. Identidem moventur. [Immo Mobilia fiunt.

MŎTO, āre. frequent. Virg. 5. Ecl. 5.
Sive sub incertas, Zephyris motantibus, umbras, &c.
Cacumina motant quercus. Virg. 6. Ecl. 28.
Latus motare. Ovid. 13. Met. 937. Al. Mutare.
Motuantur [κινοῦνται] pro Motantur, dixit Plaut. Truc. 2. 2. 90. Verum esse insciti credimus: næ, ut in æstu motuantur iræ. al. Æstu, mutuamur irâ.
Motare & Mutare permutantur a Librariis. V. MUTO.

MOTATUS, a, um. Partic. ut, Motatus uterus. Prudent. Hamartig. v. 596.

MOTĀTIO, ōnis. f. Motio. Tertull. de Anima cap. 45. Perpetuitas motationis.

MOTĀMEN, Inis. n. Paulin. Petroc. 5. 681. Caudæ motamine.

MOTĀTOR, ōris. m. Tertull. ad Nation. 2. 3. Nullo extrinsecus apparente motatore. Et Arnob. 3. p. 118. Neptunus tremebundi motator sali.

MOTĀBILIS, e. Adj. Vulg. Interpr. Gen. cap. 1. 21.

MŎTĬTO, āre. B. ex Gell. Quam in natricem amens motitare incepit catellus. H. St. Utrum Beroaldi, an Budæi hæc sint verba, & quorsum tandem pertineant nescire me fateor. De verbo vero ipso V. in MONITO supra post MONEO.

M O X

MOX, [αὐτίκα] Adv. significat Statim. Ter. Eun. 2. 1. 13.
Nam aut jam revertere: aut mox noctu te adiget horsum insomnia.
Discedo parumper a somniis, ad quæ mox revertar. Cic. 1. de Divin. 47.
Recurrit deinde mox. Tibull. lib. 1. 5. 73.
Mox, Paulo post, vel Postea. Cic. 1. de Orat. 148. Verum illa mox: nunc de ipsa exercitatione quid sentias, quærimus.
Quum segetes occat, tibi mox frumenta daturas. Hor. 2. Epist. 2. 161.
Mox tamen ardentes accingar dicere pugnas. Virg. 3. Georg. 46.
Mox, pro Deinde. Sueton. in Octav. Aug cap. 47. Nec mox occasio aut causa trajiciendi fuit. Plin lib. 12. cap. 12. Et Flor 3. 19. 2. Mox imperio per diversa terrarum occupato, quis crederet, &c. Adde Suet. Cæs. cap. 1. & Neron. cap. 6. Tacit. de German. cap. 34. & Plin. 36. 8.
Quam mox. Ter. Phorm. 1. 3. 9.
Dum exspecto quam mox veniat, qui adimat hanc mihi consuetudinem.
Mox quam. Ulpian. tit. 1. ejus libri qui inscriptus est Tituli ex corpore Ulpiani, Qui testamento liber esse jussus est, mox quam unus ex heredibus adierit hæreditatem, liber fit: i.e. Mox postquam. [An Mox quum?

M O Z

MOZĬCA, æ. f. quasi Modica, Genus parvi repositorii. Isidor. 20. 9.

M U

MV. CAL. Municipium Calagurris.

MU, syllabam veteres ad depulsionem fascini & invidiæ, malique, immo ad silentium ominandum impetrandumque usurpasse videntur, si modo vetustis libris fides habenda est, in quibus, quod ex Plinio 28. 4. scribam, sic exaratum est, Quanquam illos religione mu tueatur & fascinus. Libri editi habent Mutatur, quod & placet. V. Turneb. 23. 10 Hard. ex MSS. Religione tutatur. q. V. conf. Varr. in MUSSO infra de hac vocula.

M U C

MUCCEDO, MUCCINIUM. V. MUCOR.

MŪCIUS, [Μούκιος] Nomen gentis Romanæ antiquissimæ. Ex qua C. Mucius, qui Porsena rege Romam obsidente, solus in castra profectus est, ut Porsenam occideret. Sed quum regem non cognosceret, & regis scribam pro rege necasset, comprehensus, & conjuratos prodere jussus, manum suam diu in igne tenuit, ut ostenderet se nulla poena vinci posse. Rex autem admiratus ejus fortitudinem, eum liberum dimisit. Tunc Mucius pro gratia regi dixit ut sibi caveret, quia trecenti Romani conjurassent sic se facturos. Quapropter rex pacem fecit cum Romanis, Mucio autem Scævolæ, a clade dextræ manus, cognomen est inditum, quod ad posteros ipsius transiit. Testis Liv. lib. 2. 12.
Fuerunt & alii Mucii quorum historiam multis prosequitur Raphael Volaterranus lib. 17.

MŪCOR, ōris. m. [εὐρὼς] Lanugo quæ diutino situ contrahitur, quemadmodum in pane, carne, aliisque hujusmodi fieri videmus. Columel. lib. 12. cap. 4. Ne situ penora mucorem contrahant.
Mucor in vino. Ulpian. in l. Si quis vina. §. 1. D. de periculo & commod. rei vend.

MŪCĬDUS, vel, ut alii volunt, MUCCIDUS, a, um. Adj. [εὐρώεις, εὐρωτιῶν] Quod mucorem contraxit. Columel. de Arboribus, cap. 6 extr. At quæ mali generis & infructuosa vinea est, summasque partes & mucidas & exesas habet, &c. [An Muscidas?
Frusta mucida farinæ solidæ. Juven. 5. Sat. 68.
Mulieres mucidæ fetæ. Varr. 2. de R. R. cap. 10. Quæ ostenderent fetas nostras, quæ in conopeis jacent dies aliquot, luridas, mucidas, & contemnendas. MSS. Leuncidas una voce, unde Docti Ejuncidas. q. V. s. l.
Senex mucidus. Plaut. Mil. 5. 1. 5. V. mox.
Vinum mucidum. Martial. lib. 8. 6.
Mucidus, Metaphorice pro Mucosus. Plaut. 90. A. Qui me emunxisti mucidum. Vide in MUCOSUS. H. St. Locus est Epid. 3. 4. 58. conf. Mil. 3. 1. 52. & paulo supra.

MŪCEO, [εὐρωτιάω] ēre. Mucidum esse. Cato de R. R. cap. 148. Vini singulæ urnæ dabuntur, quod neque aceat, neque muceat.

MUCESCO, ĕre. Idem. Plin. lib. 14. cap. 20. Proprium autem est inter reliquos liquores vino mucescere, aut in acetum verti.

MUCOSUS, MUCULENTUS. V. MUCUS.

MUCRO, ōnis. m. [ἀκωκὴ, αἰχμὴ, τὸ ὀξὺ] Cuspis & acumen ensis ac telorum. Apul. lib. 1. Met. pr. Circulatorem aspexi equestrem, spatham præacutam infesto mucrone devorasse. V. CIRCULATOR. Martial. lib. 4. 18.
Tabuit in calido vulnere mucro tenet.
Mucro, improprie aliquando ponitur pro Ense. ut,
Fastigia tenuia mucronum. Lucret. lib. 5. 1264.
Aptato mucrone incubuit ferro. Ovid. 4. Met. 162.
Asper mucro. Lucan. lib. 7. 139.
Nec gladiis habuere fidem, nisi cautibus asper
Exarsit mucro. h. e. Non satis confisi sunt suorum gladiorum aciei, nisi & mucrones adhibitis cotibus exacuerent.
Coruscus. Stat. 9. Theb. 542.
Cruentus. In CRUOR.
Cultratus. In CULTER.
Ferreus ad costas alto stat vulnere mucro. Virg. 12. Æn. 817.

Flexi. Lucret. lib. 2. 427.
Hebeti mucrone retusum aurum. Lucret. lib. 5. 1273.
Longo mucrone ensis. Senec. Hippol. 4.
Coruscare mucronem. In CORUSCO.
Ferire aliquem mucrone. Virg. 12. Æn. 512.
Figere mucrones in aliquo. Cic. 14. Philip. 6.
Migrare in mucronem. V. MIGRO.
Rejicere mucrones aliquorum a jugulis nostris. Cic. 3. in Catil. 2.
Resolvere jugulum mucrone. Ovid. 1. Met. 227.
Retundere mucronem alicujus. Cic. pro Cloent. 123.
Stricto mucrone constitit. Ovid. 4. Trist. 4. 77.
Stricta corusco mucrone ferri acies. Virg. 2. Æn. 333.
Strictisque seges mucronibus horret Ferrea. Virg. 12. Æn. 663.
Subire mucronem. Virg. 10. Æn. 798.
Transiit & parmam mucro. Virg. 10. Æn. 817.
Mucro, etiam pro Quarumvis rerum summo acumine. Unde apud Plin. Herbarum mucrones dicuntur; &, Herbæ in mucronem desinentes, h. e. Mucronata folia habentes. V. Indic. Hard.
Dentium mucro. Plin. lib. 8. cap. 3.
Faucium mucro alicujus loci. Plin. lib. 6. cap. 13.
Unguium mucro. Plin. lib. 8. cap. 15.
Mucro defensionis, per translationem. Cic. pro Cæcin. 84. Peracutum hoc tibi videtur; hic est mucro defensionis tuæ.
Mucronem Tribunicium exacuere. Cic. 3. de Legib. 21. Quis unquam tam audax, tam inimicus nobis fuisset, ut cogitaret unquam de statu nostro labefactando, nisi mucronem aliquem Tribunicium exacuisset in nos?

MUCRŌNĀTUS, a, um. Adj. [ὀξύληκτος] Quod mucronem habet, aut mucronis similitudinem. Plin. lib. 32. cap. 2. Trebius Niger auctor est, xiphiam, id est gladium, rostro mucronato esse.
Folia mucronata. Plin. lib. 25. cap. 13. Foliis angustis, mucronatis, succosis.

MUCULA, æ. f. Persarum lingua appellatur Gemma, cordis colorem habens: unde & Telicardios appellatur. Plin. lib. 37. cap. 10.

MŪCUS, vel, ut quidam volunt, MUCCUS, i. m. [κόρυζα, μύξα] Narium humiditas, & crassior pituita. Catull. ad Furium, 21. 17.
A te sudor abest, abest saliva,
Mucusque, & mala pituita nasi.

MUCCĒDO, inis. f. Idem. Apul. Apol. p. 496. Enimvero si perniciosa illa muccedo intus cohibita, &c.

MŪCŌSUS, sive MUCCŌSUS, a, um. Adj. [κορυζώδης, μυξώδης] Muco plenus. Columel. lib. 6. cap. 7. Sequitur torminum vitium, quorum signum est cruenta & mucosa ventris proluvies. h. e. Plurimum muci habens. *Plein de flegmes glueux.* Add. Veget. Mulom. 3. 3. 7.
Mucosus. *μυξώδης κ. κορυζῶν.* Et metaphorice, sicut vicissim Emungo. Mucus enim, id est κόρυζα, nativam simplicitatem & puerilem significat. Unde Emungere pro Fraudare apud Comicos, & Emunctus, Tersus & prudens. B. e Græcis utrumque. Alibi, Mucosus, Stultus, inquit Acron. Sic κορυζῶν, ὁ μωρολογῶν. Suidas. Analogia est metaphoræ in Mucosus & Emungere. V. EMUNGERE. Commentator Horatii 350. in illud *Emuncta naris.* Sic a contrario Stupidum, Mucosum nominamus, quia non cito vitia odoratur. H. St. Locus Hor. est Sat. 1. 4 8 conf. Plautina in MUCIDUS.
Exulceratio muccosa. Cels. 5. 18.

MUCCULENTUS, a, um. Idem. ut, Munctiones mucculentæ. Arnob. 2. p. 107.

MUCCINIUM, i. n. Linteum, quo excipitur nasi mucus. Arnob. 2. p. 56. Indicet, in quos habitus vestis stragula facta sit, mitra, strophium, fascia, pulvinus, muccinium, &c. Adde Turneb. Advers. 23. 14.

M U G

MŪGIL, vel MUGĪLIS, is. m. [κεφαλῖνος] Genus piscis capitosi, unde etiam Græcis Cephalos appellatus. Plin. lib. 9. cap. 17. Mugilum natura ridetur, in metu capite abscondito, totos se occultari credentium. Græci a capite κέφαλον vocant: qui omnium piscium squammis intectorum velocissimus est, adeo ut transversa navigia interim superjactet, ut testatur idem Plinius libro 9 cap. 15. Catull. ad Aurelium, 16. 19.
Percurrent raphanique mugilesque.
Mugilis. Juven. 10. Sat. 317.
— necat hic ferro, secat ille cruentis
Verberibus, quosdam mœchos & mugilis intrat. Ad cujus utriusque loci explanationem faciunt verba Cælii Rhodig. lib. 27 c. 4. sic dicentis, Cestreus est piscis, quem Latini mugilem vocant. Ita nuncupatus, quia teli modo publica Atheniensium pœna intret adulteros. Est enim missilis genus cestron, quod nostri Viriculum vocant. Hactenus ille.
Mugilus. Hor. 2. Serm. 4. 27.
— si dura morabitur alvus,
Mugilus, & viles pellent obstantia conchæ. Sed hic alii legunt Mitulus rectius.

MUGILO, āre. Auctor Philomel. apud Schott. Observ. hum. 2. 52. p. 100. Et mugilant onagri: ubi alii habent, Et celer hinnit equus.

MUGĪNOR, [γογγύζω] āri. Murmurare. Lucilius apud Non. 4. 300. Muginamur, molimur, subducimur. Sic Mercer. Nam Gothofr. habet Mutilamur. Cic. 16. Att. 12. de Ocellis, dum tu muginaris, nec mihi quicquam rescribis: cepi consilium domesticum. h. e. Dum nihil explicans differs. Festus; Muginari, est nugari, & quasi tarde conari. Plin. in præfat. Dum ista (ut ait M. Varro) muginamur, pluribus horis vivimus. Quo in loco alii legunt Musinamur, alii Mussitamus.

MUGINĀTOR, ōris. m. in Fragm. poet.

MŪGIO, īvi, ītum, [μυκάομαι, ἐρεύγω, βρυχάω] īre. factitium verbum a voce boum. Auctor ad Herenn. lib. 4. 43. Imitationis hoc modo, Ut majores rudere, vagire, & mugire, & murmurare, & sibilare appellaverunt. Liv. 1. 7. Inde cum actæ boves quædam ad desiderium (ut fit) relictarum mugissent, &c. [Vitulo tamen proprie tribuit Varro de L. L. 6. 5. ut Boare bovi.
Mugivi. Propert. lib. 2. 28. 17.
Io versa caput primos mugiverat annos.
Ad alias res transfertur, ut
Malus mugit Africis procellis. Hor. 3. Carm. 29. 57.

Solum mugit sub pedibus. Virg. 6 Æn. 256.
Terram mugire videbis. Virg. 4 Æn. 490.
Tibicina maximo labore mugit. Ennius apud Varr lib. 6. de L. L. 5. ad...
Tuba mugit. Lucret. lib. 4 547.

MUGIENS, entis. Partic. [μυκῶν] ut,
Greges mugientium, Boum. Hor. Epod. 2. 11.
Ut Balantum. H. St.
Premitu mugienti loca cuncta retonant. Catull. de Berecynth. 61. 81. de leonibus loquens.
Littera mugiens M. Quintil. lib. 12. cap. 10.

MUGĪTUS, ûs. m. [μύκημα, μυκηθμός] Vox boum. Dicitur & de aliis animalibus, ut de monocerote, apud Plin. lib. 8 cap. 21. Mugitus...
Armentorum. Ovid. 5 Met 165.
Boum mugitus. Virg. 2. Georg. 470.
Luctisono mugitu Io visa est queri. Ovid. 1. Met. 732.
Ciet terrificos taurus. Virg. 12. Æn. 102.
Dare. Ovid. 15. Met. 510.
Edidit ore. Ovid. 1. Met. 637.
Edere raucos. Ovid. 14. Met. 409.
Edidit victima diros. Ovid. 7. Met. 597.
Erupit tristi fluvio. Sil. lib 6. 283.
Exterret feroci nemora taurus. Sil. lib. 16. 7.
Impulit auras mugitibus. Ovid. 3. Met. 21. de juvenca quadam.
Implerunt Prœtides falsis mugitibus agros. Virg. 6. Ecl. 48.
Implevere fumificisque locum mugitibus. Ovid. 7. Met. 114. de tauris qui vellus aureum custodiebant, quorum terribilis spiritus ignis erat, ut alibi inquit idem Ovidius.
Replet delubra vasto mugitu taurus. Senec. Herc. OEth. 7.
Sonant crebris amnes. Virg. 3. Georg. 554.
Nemorum mugitus. Plin. lib. 18. cap. 35.
Terræ fremitus & mugitus. Cic. 1. de Divin. 35. Quum terræ sæpe fremitus, sæpe mugitus, sæpe motus, multa nostræ Reipublicæ, & ceteris civitatibus gravia & vera prædixerint.
Mugitus, & sibilus, & murmur, nomina sunt ficititia. Quintil. lib. ... cap. 6. de onomatopœia.

MUGĪTOR, ōris. m. Valer. Flacc. 3. 208.
— magis ut mugitor anhelat Vesuvius.

MUGIUS, I. m. Cognomen Romani cujusdam, a frequenti mugitione: a quo Mugonia porta, cui ipse aliquando præfuit, nominata est, ut ait Festus. V. dict. seq.

MUGONIA, Porta Romæ: a mugitu, quod per eam venale pecus ... ret. Hæc & Trigonia est: hoc est, trium angulorum. Hæc Perottus ... quem legendum videtur Mugionia, ut apud Festum extat, & ... 5. 34. [Sic enim legendum puto, pro Mucionis. Arcessitum ... que nomen a Mugitu. Mugonia tamen corrupte legitur ... lin. cap. 2.

M U L

MVL. Mulier.
MULA, MULARIS. V. MULUS.

MULCEO, mulsi, mulsum, & mulctum, secundum Priscianum, [θέλγω, κολακεύω] ēre. Lenire, mollire, mitigare, dulce facere, ... delectare, polire. Festus, Mulcere, mollire est, sive lenire. ... Quid me obruitu terres, mulces laudibus? Plin. lib. 8. cap. 32. ... tur fistula pastorali & cantu. De cervis.
Æthera mulcebant cantu. Virg. 7. Æn. 34.
Animum voluptas. Ovid Rem. Amor. 197.
Cervix mulcetur dextra. Cic. in Arato 56.
Feras. Ovid. 14. Met. 339.
Flamina. Cic. in Arato 116.
Florem auræ. Catull. in Carm. Nupt. 60. 41.
Fluctus. Virg. 1. Æn. 70.
Mentes vestras carmina mea mulcebunt. Ovid. 10 Met. 301.
Oves pastor arundineo carmine mulcet. Ovid 4 Trist. 1. 11.
Pectora mœrentia dictis mulcet. Virg 1. Æn. 201.
Pocula mulcent succis Lyæi. Sil. lib. 7. 169.
Procellas. Cic. in Arato 200.
Ut res nulla feras possit mulcere procellas.
Puellas carmine. Hor. 3. Carm. 11. 24.
Vulnera mulcet ope. Ovid 5. Fast. 402.

MULCENS, entis. Partic. [κηλῶν] ut, Animam fulmine mulcens. Valer. 4. Argon. 443.
Aera mulcentes motu. Lucret. lib. 4. 139.
Somnus mulcens pectora. Ovid. 18 Epist. 27.

MULCENDUS, a, um. [κηλητέος] aliud Partic. ut
Auribus mulcendis apta referre. Ovid. 2. Trist. 358.
Ad aures mulcendas natus canor. Ovid. 5. Met. 561.
Colla mulcenda præbere manibus. Ovid. 10. Met. 118. de cervo.

MULCĒDO, inis. f. [κήλησις] Gell. lib. 19 cap. 9. Quæ nullas venustates, nullamque mulcedinem Veneris, neque Musæ haberet.

MULCEBRIS, e. Adj. Sarisb. 1. 13. Duæ virtutes ignis; altera ... peremptoria, altera mulcebris & innoxio lumine. V. Voss. de Vit. ...

MULCĬBER, bĕris, & per syncopen bris, & bri. m. est enim tertiæ ... sed aliquando etiam secundæ; [Ἥφαιστος] a mulcendo dictus est ... id est molliendo ferro, ut volunt Festus & Donatus l. mox cit. quod omnia mulceat, id est molliat ac vincat. Sic & Macrob. lib. 6 ... cap. 5. Cic. 2. Tusc. 23.
Jovisque numen Mulcibri adscivit manus. Et quidem ...
Ovid. 2. de Arte Am. 562.
Mulciberis capti Marsque Venusque Dolis. Donatus ad ...
1. Vulcanum Mulciberum dici putat, quod sit mutilatus ac debilis ... Claudus. Sed ibidem & alteram affert Etymologiam, de qua ...
Mulciber, pro Igne. Ovid. 14. Met. 533.
Jamque picem, & ceras, alimentaque cetera flammæ
Mulciber urebat, perque altum ad carbasa malum
Ibat. Martianus Capella lib. 6. cap. 1. Dispendiaque ... grata cassum devorante Mulcibero.

MULCO, āre. Verberare, lædere, cruciare, Antiquum verbum ...

quod tamen apud Cornelium Tacitum reperias Ann. 1. 32. Prostratos verberibus mulcant. Et Petron cap. 134. Harundinem ab ostio rapuit iterumque nihil respondentem mulcavit. V. Lips. ad l. c. Tacit. Dacier. ad Ter. Eun. 4. 7. 4. & Adelph. 1. 2. 10. Taubm. ad Plaut Most 4. 2. 23. & Trin. 4. 2. 142. conf. Parei Lex. Crit. p. 757. & Drakenb. ad Sil. 10. 463.

MULCĀTUS, a, um. Partic. ut, Mulcatus nudatusque abibat. Liv. 3. 11. Corpus mulcatum. Tacit. 1. Ann. 70. Adde Suet. Cæs. cap. 17. Ubi vide J. G. Græv. not.

MULCTA, V. MULTA.

MULCTRA, MULCTRALE. In MULGEO.

MULGEO, mulsi vel mulxi, mulsum vel mulctum, [ἀμέλγω, Θηλάζω] ēre. Priscianus. Mulgeo quoque mulsi facit: quamvis differentiæ causa quidam mulxi protulerunt: quia mulceo quoque mulsi facit.

Mulgere, Lac e mamis exprimere. Virg 3. Georg. 400.

Quod surgente die mulsere, horisque diurnis,

Nocte premunt. Varro 2. de R. R. cap. 11. A mulgendo, atque orta optimum est id, quod neque emunctum longe abest a mulso, neque a partu continuo est sumptum. De lacte.

Hircos mulgere, De re palam absurda, proverbialiter dicitur. Virg. 3. Ecl. 91.

Oves mulgere. Virg. 3. Ecl. 5.

Mulsi, in præterito. Lucret. lib. 4. 1202.

Et commiscendo quum semen forte virile
Femineum mulsit subita vi, corripuitque. al. Commulsit.

MULCTUS, ūs. m. [ἄμελξις] Columel lib. 2. cap. 11. Sed horum sunt discrimina quædam, & a pastionibus, & a pecodum natura. & a mulctu. De lactis discriminibus.

MULSŪRA, æ f. Idem. Calpurn. Ecl. 5. 38. Occiduæ mulsura horæ.

MULCTRA, æ. f. [ἀμολγεὺς] Ipsum lac mulctum, seu emunctio, & extractio lactis. Columel. lib. 8. cap. 17. Ut mulctra, recens caseus, si loci conditio, vel lactis annona permittit. Docet quibus cibis alendi sint pisces. Virg 3. Ecl. 30.

Bis venit ad mulctram, binos alit ubere fœtus. [Hic potest esse Mulctrale. V. not. Emmenesſ.

Mulctra, Vas in quo mulgentur vaccæ, vel capræ. Columel. lib. 7. cap 8. Sed mulctra, quum est repleta lacte, non sine tepore aliquo debet esse.

MULCTRUM, i. n. [ἀμολγεὺς] Idem. Hor. Epod. 16. 49.

Illic injussæ veniunt ad mulctra capellæ.

MULCTRĀLE, is. n. [πέλλα] Idem quod Mulctra pro Vase. Virg. 3. Georg. 177.

— implebunt mulctralia vaccæ. al. Mulgaria.

MULGĀRIUS, a, um. Adj. ut, Vas mulgarium. i. e. Mulctrale. Isidor. 20. 6.

MULGO, āre. Palam facere. Plaut. Cistel. Pro puella servulus nequam qui dominum mulgat atque villicum. Ab hoc Promulgo compositum. [Hæc Steph. incertum quo auctore. Plautinum certe locum frustra quæras. Rectiusque Festus Promulgo quasi Provulgo dictum putat. V. Voss. Etymol.

MŬLIER, ĕris. f. [γυνὴ, δάμαρ] notum vocabulum, proprie vero dicitur Quæ virgo non est. Ulpian. in l. Alioquin. D. De contrahen. empt. Quod si ego me virginem emere putarem, quum esset mulier, emptio valebit. In sexu enim non est erratum. Cicero objurgantibus quod sexagenarius Popilliam virginem duxisset, Cras mulier erit, inquit. Hujus meminit & Quintil. lib 6. cap. 4.

Mulier a mollitie dicitur, ut ait Varro, immutata & detracta littera, quasi Mollier. [Lactantius de Opificio Dei cap. 12. in fine. H. St. Ea verba. Item Mulier, ut Varro interpretatur, a Mollicie dicta est, immutata & detracta littera, velut Mollier. Sic & Isid. 11. 2. Puto tamen Varronem, Mollior, non Mollier, reliquisse. conf. in MOLA not.

Penuria mulierem. V. PENURIA.

Animal menstruale mulier. V. MEMBRA.

Amara. In AMARUS.

Copiosa. In COPIA.

Dolosa. Hor. 2. Serm. 5. 70.

Formosa. Hor. de Arte Poet. 4.

Humilis non. Hor. 1. Carm. 37. 32.

Immoderata. V. IMMODERATUS.

Locuples plane & copiosa. V. Locuples, in LOCUS.

Mulivola. Vide suo loco.

Abuti muliere. In ABUTOR.

Complexi impudicas mulieres. V. IMPUDICUS.

Complectitur mediam mulierem. In MEDIUS.

Convenit mulier viro in manum. In CONVENIO.

Gaudens unico marito. Hor. 3. Carm. 24. 5.

Perire mulierem. In PEREO.

Sentiant omnes mulieres in natura feminarum deum castitatem pati. Cic. 2. de Legib. 29.

Mulier, etiam dicitur Ea quæ virum non cognovit, inquit Ulpianus in l. Quæritur. D. De Ædilitio edicto.

Mulieres omnes dici, quæcunque sexus feminini sunt. Ulpian. in l. Argumento. §. Muliebri. D. de Aur. & Arg. legat.

Mulierem, Eunuchum vocat Terentius, a membrorum mollitie, in Eun. 2. 3. 65.

Mulier ancilla. Sallust. in Jugurtha cap. 12. Quum interim Hiempsal reperitur, occultans se in tugurio mulieris ancillæ, quo initio pavidus & ignarus loci profugerat. Cur mulieris dixit, quum satis esse videretur ancillæ? Nam si ancilla, & mulier est: non autem contra. Mulieris igitur addidit: quia videretur alioqui Ancillam ejus significare. Hic enim sensus esset, Occultans se in tuguriis ancillæ. subaud. Suæ. [Archaismus est, ut Homo adolescens apud eundem cap. 6. ibidem.

Mulier, pro Uxore. Modestinus in l. penult. D. de supell. lega. Nunquam ex eo quod supellectilem legavit maritus testamento, habitationem, in qua supellex fuit, legasse videtur, quare contra defuncti voluntatem, habitationem sibi mulierem vendicare procul dubio est.

Mulier, pro Ea vel illa dicitur, sicut Homo, pro Eo vel illo. Hor. 2. Serm. 7. 61.

Quum te formidet mulier. I. e. Quum ea te formidet.

Hæc vox etiam reprehensionem ac convicium habet, cum impotentiam sexus, & alia vitia exprobramus. Plaut. Cas. 2. 2. 36. I foras, mulier. Et Amphit. 2. 2. 209. Mulier es, audacter juras. V. ibi Taubm. Itemque Ter. Heaut. 5. 3. 3. Pergin' mulier esse? i. e. Mulierum more rixari.

MULIERCŬLA, æ. f. dimin. [γυναικάριον, γύναιον] Cic. 5. Tusc. 103. Leviculus sane noster Demosthenes, qui illo susurro delectari se dicebat aquam ferentis mulierculæ.

Muliercula, pro Muliere imbecilli. Cic. de Amicit. 46. Et eo fieri, ut mulierculæ magis amicitiarum præsidia quærant, quam viri: & inopes, quam opulenti: & calamitosi, quam ii qui putantur beati. Idem 6. Verr. 47. Quæ forsitan vobis parva esse videantur: sed magnum & acerbum dolorem commovent, mulierculis præsertim, quum eripiuntur e manibus ea, quibus ad res divinas uti consueverunt. Budæus.

Impura muliercula. Cic. 4. Verr. 192. Magis vir inter mulieres nequam; impura inter viros muliercula, proferri non potest.

Deterium forma. Lucret. lib. 4. 1274.

MULIERCULĀRIS, e. Adj. ut, Muliercularis meticulus, vel superstitio, γυναικοφόρος. a. in Calep. H. St.

MULIERCULĀRIUS, i. m. Qui mulierculas amat. Cod. Theod. l. 3. t. 16. Repudium mittere marito, velut muliercularo.

MULIĔBRIS, e. Adj. [γυναικεῖος] Quod ad mulieres pertinet. ut, Muliebre vestimentum. Plaut. Men. 1. 2. 56. Muliebris malitia. Plaut. Epid. 4. 1. 19.

Animus muliebris, Timidus & inconstans. Cic. 1. Off. 61. ex Ennio,

Vos etenim juvenes, animum geritis muliebrem.

Audacia muliebris. Liv. 1. 46.

Bellum muliebre gerere. Cic. pro Cœl. 67. Alveusne ille, an equus Trojanus fuerit, qui tot junctos viros muliebre bellum gerentes tulerit ac texerit?

Comitatus muliebris & delicatus ancillarum puerorumque. Cic. pro Milon. 28.

Fides muliebris, pro Levi. Plaut. Mil. 2. 5. 46.

Forma muliebris pulchritudo excellens. Cic. 2. de Invent. 1.

Fraus. Tacit. 2. Ann 71.

Loci muliebres, Ubi nascendi initia consistunt. Varr. de L. L. lib. 4. 2. extr.

Origo. Lucret. lib. 4. 1226.

Sive virûm suboles, sive est muliebris origo. i. e. Sive masculus est, sive femella.

Seclum. Lucret. lib. 4. 1221.

Et muliebre oritur patrio de semine seclum. h. e. Multitudo & continua series, sive sequela successiva.

Sententia muliebris & enervata. Cic. 2. Tusc. 15. Dehinc ad hanc enervatam, muliebremque sententiam satis docilem se Epicurus præbuit.

Servitus. Liv. 34.

Stola. Cic. 2. Philip. 44.

Tutela. Liv. 1. 3. Tantisper tutela muliebri (tanta indoles in Lavinia erat) res Latina & regnum avitum, paternumque puero stetit.

Venustas. Cic. 1. Off. 130.

MULIEBRIA, um. tantum pluraliter. [γυναικεῖα] Menstrua.

Muliebria, pro Stupro. Quintil. Nobilis adolescens a Centurione muliebria passus. Ulpian. in l. 1. §. Removet. D. De postulando, Removet autem a postulando pro aliis & eum, qui corpore suo muliebria passus est. V. Curt. 6. 6. 8.

Muliebria etiam, subaud. Membra, pro Natura muliebri. Tacit. 14. Ann. 60. Ex quibus una instanti Tigellino, castiora esse muliebria Octaviæ respondit, quam os ejus.

MULIEBRĬTER, Adv. [γυναικείως] Effeminate seu more mulierum. Justinus 1. 8. Quæ non muliebriter hostium adventu territa. Cic. 2. Tusc. 48. Si turpissime se illa pars animi geret, quam dixi esse mollem, si se lamentis muliebriter, lacrymisque dedet.

Ne quid abjecte, ne quid timide, ne quid ignave, ne quid serviliter, muliebriterve faciamus in dolore, maxime providendum est. Cic. 2. Tusc. 55.

Expavescere muliebriter ensem. Hor. 1. Carm. 37. 22.

MULIEBRĬTAS, ātis. f. [γυναικότης] Mollities. Tertull. de Veland. Virg. cap. 14. Consciæ muliebritatis sudent.

MULIEBRIŌSUS, a, um. Adj. Plaut. Pœn. 5. 5. 24.

Sane genus hoc muliebriosum est tunicis demissitiis. Al. Muliebrosum, vel Mulierosum

MULIĔRŌSUS, a, um. Adj. [γυναικοφιλής] Qui nimium appetit mulieres. Cic. de Fato, 10. Hunc scribunt ipsius familiares & ebriosum & mulierosum fuisse.

MULIEROSĬTAS, ātis. f. [Φιλογυνία] Cupiditas femineæ voluptatis. Cic. 4. Tusc. 25. Similiterque ceteri morbi, ut gloriæ cupiditas, ut mulierositas, ut ita appellem eam quæ Græce Φιλογυνία dicitur.

MULIERĀRIUS, a, um. Adj. [γυναικομανής] Qui nimium amat mulieres. Julius Capitolinus in Clod. Alb cap. 11. extr. Mulierarius inter primos amatores. Cic. pro Cœl. 66. Cur Licinium titubantem, hæsitantem, cedentem, fugere conantem, mulieraria manus ista de manibus emiserit. i. e. Congregatio effeminatorum hominum. Dixerat enim antea Mulieris amici. Hæc autem est lectio castigatiorum exemplarium, quum alii legant Mulieris manus.

MULIERĬTAS, ātis. f. Tertull. de Veland. Virg. Apertam professæ mulieritatem. [An Muliebritatem?

MULIĔRO, [θηλύνω] āre. Effeminare. Varro γνῶθι σεαυτόν, Et rex, & misellus ille pauper amat, habetque ignem intus acrem: hic ephebum mulieravit: hic ad me decem adolescentem cubiculum pudoris primus polluit. Alii legunt, Hic Admecadæ cubile primus polluit. Nonius 2. 552. Obsoletum.

MULLO, &c. V. MOLO.

MULLEUS, i. m. Festus, Mulleos genus calceorum aiunt esse, quibus reges Albanorum primi, deinde patricii usi sint. M. Cato Originum lib 7. Qui magistratum Curulem cepisset, calceos mulleos alucinatos, ceteri perones. Vopiscus in vita Aureliani cap. 49. Calceos, inquit, mulleos, & cereos, & albos, & hederaceos viris omnibus sustulit, mulieribus reliquit. Dicti autem sunt a mullando, id est suendo, ut scribit Festus. Alii a Mulli piscis colore dictos putant.

MULLEŎLUS, i. m. dimin. Tertull. de Pallio cap. 4. Impuro cruri purum aut mulleolum indulsit calceum.

MULLUS, i. m. [τρίγλα] Piscis genus. Rouget barbu. sic putat Belonius. Plin. lib. 9. cap. 17. Ea reliqua nobilitate & gratia maxima est & copia mollis, sicut magnitudo modica, binasque libras ponderis raro admodum exsuperant, nec in vivariis piscinisque crescunt. Septentrionalis tantum hos & proxima Occidentis parte non gignit Oceanus. Cetero

eorum

aorum genera plura. Nam & alga vescuntur, & ostreis, & limo, & aliorum piscium carne; barba gemina insigniuntur inferiori labro. Et paulo post, Nomen his Fenestella a colore mulleorum calceamentorum datum putat. Sed verisimilius a piscis colore calceum appellatum. Hor. 2. Sarm 2. 33. — laudas insigne trilibrem
Mullum. Martial. 3. 45.
Nolo mihi ponas rhombum, mullumque bilibrem.
Barbati mulli. Cic. 2. Att. 1. Nostri principes digito se cælum putent attingere, si mulli barbati in piscinis sunt, qui ad manum accedant.
Inera. Columel. lib. 8. cap. ult.
Lotarius mullus. V. LUTUM.

MULLŬLUS, i. m. dimin. [τριγλίδιον] Cic. in Parad. 5. Et videant aliquem summis populi beneficiis usum, barbatulos mullulos exceptantem de piscina, & pertractantem.

MULOMEDICINA, MULOMEDICUS, V. MULUS.

MULSUS, a, um. Adj. [μελιτώδης] ut, Mulsa aqua. Plin. lib. 22. cap. 24. de mulsa aqua loquens, quæ melle concinnatur. Columel. lib. 9. cap. 12. Rorem marinum aqua mulsa decoctum. Quid sit aqua mulsa, & quomodo fiat, vide Columel. lib. 12. cap. 11. & 12.
Lac. i. 2. Melle mixtum. Plin. lib. 10. cap 22.
Loqui mulsa. Plaut. Pœn. 1. 2. 112. h. e. Dulcia, suavia.
Mulsa dicta. Plaut. Rud. 2. 3. 34. i. e. Suavia.

MULSA, æ. f. Absolute. Aqua melle temperata. Plin. Valer. 1. 1. Conllam in mellitissima mulsa macerare.
Mulsa mea, Amantis & blandientis affectus. Plaut. Casin. 2. 6. 20.

MULSUM, i. n. [οἰνόμελι] a Mulceo dicitur, quasi melle delinitum: est Potio ex vino, melleque confecta. Subauditur autem Vinum, ut in Mulsa τὸ Aqua. V. Plin. lib 22. cap. 24. Cic. 2. Tusc 44. Huic calix mulsi impingendus est, ut plorare desinat. Martialis epigramma tale est de mulso, lib. 13. 108.
Attica nectareum turbatis mella Falernum,
Misceri decet hoc a Ganymede merum.
Veteres Romani mulsum in deliciis habebant, & in triumpho milites ab Imperatore eo donabantur. Plaut Bacch. 4. 9. 149.
Sed, spectatores, vos nunc ne miremini,
Quod non triumpho pervolgatum est, nihil moror;
Veruntamen accipientur mulso milites. Liv 38. 55. pt. Et ad portam Capenam mulsum prosequutis funus dedisse. Significat Livius Culleonem in Africani funere, novata memoria triumphi ejus, pileatum dedisse mulsum, aut triumphi imitatum liberalitatem & imaginem hoc fecisse. Annotavit Turnebus.
Lene. Hor. 2. Serm. 4. 26.
Bibatur si mulsum calidum, vocem permulcet; si frigidum, exasperat. Cic. 2. de Orat. 282. Quum vocem in dicendo obtudisset, suadebat Granius, ut mulsum frigidum biberet simulac domum redisset.
Miscere mulsum. Cic. 2. Finib. 17. Dico ergo in eadem voluptate qui alteri misceat mulsum, ipse non sitiens, & eum qui illud sitiens bibat.

MULSEUS, a, um. Adj. [μελιτώδης] Idem quod Mulsus. Columel. lib. 8 cap. 7. Mulsea recente aqua prædicti generis farinam conspergunt, & ita farciunt.
Sapor mulseus Columel. lib. 13. cap. 45.

MULTA, vel MULCTA, æ. f. [ζημία, ἀπότιμημα, ἐπιτίμιον, τίμημα] Solutio in pœna: quod olim, ut Varro ait L. L. 4. 36. singula ob peccatum exigebantur, ut ovis, aut bos; postea multa simul exigi cœperunt, & vinum atque oleum addi. Varro lib. 9. Rerum humanarum, dicit hoc vocabulum, non Latinum, at Sabinum esse. Testis Gell lib. 11. cap. 1. Potius esse scribendam Mulcta, vel ad ponendum discrimen. Nam alicubi posset esse ambiguitas, ut apud Suet in Claudio cap. 14. de legibus, Nec semper præscriptam legem secutus, duritiam lenitatemve multarum, ex bono & æquo, perinde ut afficeretur, moderatus est. In edit. Bononiensi Mulctarum, at in aliis Multarum. Torrent. legit, Nec semper præscripta legum secutus, &c. Vide in SUPPLICIUM, ut Xyl. Mulctam velit sub hoc etiam nomine comprehendi. H. St. Utroque modo in monumentis antiquis scribitur. Apud Suet Adjectivum est.
Multa, sive Mulcta, differt a Pœna. Ulpian. D. De verborum signific. l. 131. Inter multam & pœnam multum interest; quum pœna generale nomen sit, & omnium delictorum coercitio; multa specialis peccati, cujus animadversio hodie pecuniaria est pœna autem non tantum pecuniaria, verum capitis, & existimationis irrogari solet. Et multa quidem ex arbitrio ejus venit, qui multam dicit; pœna non irrogatur, nisi quæ qua lege, vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est. quinimmo multa ibi dicitur, ubi specialiter pœna non est imposita. Item multam is dicere potest, cui adjudicatio data est. Magistratos solos & Præsides provinciarum posse multam dicere, mandatis permissum est; pœnam autem unusquisque irrogare potest, cui hujus criminis sive delicti exsecutio competit. Alciatus hunc locum exponens, Mulcta, inquit, Oscum verbum est, quo pœna significatur, licet Grammatici quidam a mulcendo per antiphrasim dictam putent. unde Mulctare verbum, Condemnare est & punire, sic Plautus, Mulctare matrimonio; Ter & Virg. Mulctare morte; Tranquillus, Mulctare gentilitiis hæreditatibus, dixerunt. Ex usu tamen, angustiore significatione, vox hæc pro Pecuniaria tantum pœna recepta est; sicque variæ differentiæ introductæ sunt, quod Pœna quælibet coercitio est, Mulcta solius pecuniæ; quod pœna certa est, legeque expressa, mulcta ab jus dicentis arbitrio pendet; quod pœna a quocunque judice infligi potest, cui criminis exsecutio demandata sit, mulcta ab ordinariis tantummodo, hisque qui pro tribunali sedent.
Multam, ait Festus, lib. 11. Osce dici putant Pœnam. M. Varro ait pœnam esse, sed pecuniariam, Maximam multam dixerunt trium millium & viginti assium, quia non licebat quondam pluribus triginta bubus & duabus ovibus quenquam multari, æstimabaturque bos centussibus, ovis decussibus. De hac suprema seu maxima multa, deque minima quæ unius erat ovis, V. Gell. lib. 11. cap. 1.
Irrogatio multæ. Cic. pro Rabir 8.
Certam multam, & Certatio multæ. V. Multam dicere, in DICO; & Certatio, in CERTO, āre.
Committere multam, est quum quis aliquid committit propter quod multa est afficiendus Cic pro Cluent. 103. Nihilominus potest, ut illam multam non commiserit, accepisse tamen ob rem judicandam pecuniam. Budæus.
Depellere gravem multam alicui. Cic. 5. Fam. 20.
Dicere. V. DICO. Liv. 37. 51.
Exposcere. Catull. Argon. 62. 190.
Imponere. V. IMPONO.
Indicere. V. INDICO.
Irrogare multam, non est judicis multantis, sed actoris, aut postulantis, & accusantis. Liv. 37. 58. Centum millium multa irrogata erat; bis de ea re certatum est; tertio quum de petitione destitisset reus, nec populus de multa suffragium ferre voluit. Irrogare multam hodie forensi vocabulo dicitur, *Concludere ad multam & Conclusiones multatitias assumere* quod & Pœnaliter intendere dici potest, Latine loquentibus. Budæus. Cic. pro Milon. 37.
Multare multa & pœna. Cic. pro Corn. Balb. 42. Potuit certius interponere judicium voluntatis suæ, quam quum etiam accusatorem hujus multa & pœna multavit?
Petere multam, nempe ut irrogetur. Cic. pro Cluent. 103. Uno judice multa est ab eo petita, sicut a Junio, quod non suæ decuriæ munere, neque ex lege sedisset. Ibid 102. Necesse est nullo modo illam multam quæ a Junio petita sit, cum Cloantii causa posse conjungi. Budæus.
Remittere. Liv. 37. 51. Mulctæ ex jussu populi remissæ. Paulo supra dixerat, Imperia inhibita ultro citroque, & pignora capta, & multæ dictæ, &c.
Sufferre multam legis. Cic pro Cæcin. 98.
Esto multa ei, ut Plaut. Asin. 4. 1. 56.
Hæc multa ei esto, vino viginti dies
Ut careat.
Muta & Multa confunduntur a librariis. V. Broekhus. ad Tibull. 4. 1. 24.

MULTO, [ζημιόω, ἀποτιμάω, ἐπιτιμάω] āre Punire, Condemnare. Construitur cum genitivo, aliquando cum ablativo.
Male multare aliquos. Cic. de Clar. Orat. 81. Al. Mulcare.
Exilio aliquem multare. Tacit. 6. Ann. 9. Exsilio, aut morte multarentur.
Famā stultitia multatur. Cic. 6. Fam. 7. Quum mendum scripturæ tollatur, stultitia fama multetur, meus error exilio corrigitur.
Infortunio. Plaut Merc. prol. 26.
Morte Virg. 11. Æn. 839.
Morte crudelissime per vim aliquos. Cic. 3. in Catil. 14.
Morte seipsum potius, quam sempiterno dolore. Cic. Post red in Sen 1.
Morte multantur, vitia hominum atque fraudes damnis, ignominiis, vinculis, verberibus, exiliis. Cic. 1. de Orat. 194.
Pecunia. Curt. lib. 4. 1. extr.
Verberibus aliquem. Tacit. 1. Ann. 70.
Virgis multati. Liv. 26. 12. extr. Gronov. Mulcati.
Multare, Privare. Pass. Multari patria. Virg. [Nisi error est.
Quod si perdiderim, patria multabor. Cic. 5 Tusc 106. Et multantur bonis omnibus exsules Idem 1. de Divin. 27. Postea quam regnare Tetrarchiæ regno, pecuniaque multatus est.
Deminutione provinciæ multari imperatorem contumeliosum est. Cic. de Provinc. Consul. 38.
Multare matrimonio, Divortium facere. Plaut. Amphit. 2. 2. 112.
Nunquid causam dicis, quin te hoc multem matrimonio? i. e. Quin te repudiem? quin tecum divortium faciam? quin te priventur matrimonio per divortium. Verba sunt Amphitryonis ad Alcmenam.
Sacerdotio multari. Suet in Cæs. cap. 1. Cæsar Corneliam, Cinnæ quater Consulis filiam, duxit uxorem, ex qua illi mox Julia nata est, neque ut repudiaret illam, compelli a Dictatore Sulla ullo modo potuit. Quare & sacerdotio, & uxoris dote, & gentilitiis hæreditatibus mulctatus, diversarum partium habebatur. i. e. Multæ nomine privatus, exutus, spoliatusque.
Stipendio. Cic. pro Corn. Balb. 61. Quod si Afris, si Sardis, si Hispanis agris, stipendioque multatis, virtute adipisci licet civitatem, &c.
Multare, Lacerare, mutilare, verberare, inquit Donatus. Ter. Adelph. 2. 2. 10.
— ipsum dominum atque omnem familiam
Multavit usque ad mortem. Sed omnes antiqui libri habent Mulcavit.
Multam, Augere, & voti compotem facere. Novius Colace. Et ei laudes ago, quum votis me multaria mea: quod præter quam vellem, audiebam. Nonius 6. 83. Al. Voti.
Multare, Mala tractare. Columel. lib. 1. cap. 2. Nam illud verum est Catonis, agrum pessime multari, cujus dominus quid in eo faciendum sit, non docet, sed audit villicum.
Male multari. V. MALUS.

MULTOR, [τιμωρέομαι] āri. depon. Idem. Suet. In Augusto, cap. 21. Neque aut crebrius, aut perfidiosius rebellantes, graviore unquam multavit est pœna, quam ut captivos sub lege venundaret, ne in vicina regione servirent, &c. Sed in MSS. Ultus est. Eaque lectio sine dubio potior.

MULTANS, antis Partic. Catull. Argon 62. 192.
Quare facta virum multantes vindice pœna
Eumenides.

MULTATUS, a, um. Partic. Pass. [ζημιωθείς] ut,
Consilia multata a fortuna Cic. pro Rabir. Post. 2. Illud tamen deprecor, ut quum ab ipsa fortuna crudelissime videat hujus consilia esse multata, nequid ad eas ruinas, quibus hic oppressus est, addendum acerbitatis putet.
Maleficium exsilio multatum. Cic. pro Cæcin. 100.

MULTĀTIO, ōnis. f. [τίμησις] Cic. pro Rabir. 16. Misera est ignominia judiciorum publicorum, misera multatio bonorum, miserum exsilium.

MULTĀTOR, ōris. m. JCt. in Dig.

MULTĀTĪTIUS, a, um. Adj. [ἀποτιμητικός] Quod ex multa fit, vel Quod ad multam pertinet, sive Quod nomine multæ exigitur. Liv 10 23. Ex multatitia itam pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, ludi facti. Et 30. 29. Ædiles plebis Q. Catius & L. Porcius Licinus, ex multatitio argento, signa ænea ad ædem Cereris dedere.

MULTANGULUS, MULTIFARIUS, &c. V. MULTUS.

MULTUS, a, um. Adj. [πολύς, πολλός, ἱκανός, συχνός, ἄπειρος, ..., ..., ...] notæ significationis. Cic. ad Sext. 5. Fam. 17. Et in nostra civitate, & in ceteris, quæ rerum potitæ sunt, multis fortissimis atque optimis viris, injustis judiciis, tales casus incidisse.
Minus multi, Minime multi. V. Minor, in PARVUS.

Nimium

Nimiom multi. In NEMIA.
Multi, οἱ πολλοί, Bud. Cic. In Verrem. En memoria mortui fodalis, en metus taultorum existimationis. H. St. Locus est 3. Verr. 93. Sed in emendatis codd. Vivorum legitur, ut sit antithesis Mortui & Vivorum.
De multis ana. Hor. 3. Carm. 12. 33.
E multis uoue. Hor. 1. Epist. 6. 60.
E multis unus orator non fuit Calidius, potius inter multos prope singularis fuit. Cic. de Clar. Orat. 273.
In aliqua re multus videri. Cic. 2. de Nat. Deor. 119.
In admiratione aliàs multus Circes, gloriam herbarum Ægypto tribuit. Plin. lib. 25. cap. 2. i. e. Multum admiratus Circen.
In coloribus multus. Plin. lib. 35. cap. 11.
In eo fuit multus, sive in ea re. Cic. 4. Acad. 17.
In genera aliquo inconcinnus aut multus, ineptus dicitur. Cic. 2. de Orat. 17.
In opera multus, Continuus, vel assiduus. Salluſt. in Jugurtha cap. 96. extr. In operibus, in agmine, atque ad vigilias multus adesse.
Io re nota & pervulgata multus & insolens ne sim. Cic. 2. de Orat. 358. V. Cort. ad Sall. Jug. cap. 84. pr.
Peccans multa alia Empedocles, in deorum opinione pessima labitur. Cic. 1. de Nat. Deor. 29. Idem pro Muren. 60. Non multa peccas, inquit ille, fortissimo viro senior magister. Non absimile est illud in Topicis 4. Quum tu mihi taciſque multa sæpe cavisses.
Multa, i. e. Multa verba. Hor. 1. Serm. 3. 63.
Multa Cicerrus ad hæc. i. e. Multa respondebat.
Non est, quod multa loquamur. Hor. 2. Epist. 1. 30.
Nimium multa. Cic. 4. Fam. 14.
Nimis multa in genera dividere. Cic. 2. de Orat. 288.
Satis multa. Cic. 2. de Finib. 59.
Multa, pro Multum, nomen pro adverbio. ut,
Reluctans multa. Virg. 4. Georg. 301.
Haud multa moratus Dat dextram juveni. Virg. 3. Æn. 610.
Amictus multus. Virg. 1. Æn. 416.
Arte multa via revulsus e scopulo. Virg. 5. Æn. 270.
Aura. Hor. 4. Carm. 2. 25.
Baccho multo hilarans convivia. Virg. 5. Ecl. 69.
Cædes. Virg. 1. Æn. 475.
Cædes multa bidentium. Hor. 3. Carm. 23. 14.
Capitum multorum bellua. Hor. 1. Epist. 1. 76.
Dictis pauca tibi e multis expediam. Virg. 3. Æn. 379.
Dita multa. Longa. Hor. de Arte Poet. 293.
Diem ad multum. Cic. 13. Att. 9. Hodie mane Dolabella. multus sermo ad multum diem.
Die denique multo per exploratores Cæsar cognovit, & montem a suis teneri, &c. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 22.
Dolore multo corrupta voluptas. Hor. 2. Serm. 2. 39.
Grandine multa crepitant nimbi culminibus. Virg. 5. Æn. 459.
Hominum multorum mores vidit. Hor. de Arte Poet. 142.
Herbæ multæ prodigus locus. Hor. 1. Epist. 7. 42.
Ignes tantique tamque multi. Cic. 2. de Nat. Deor. 92.
Imperatorum multorum tropheis, non turribus, munita antea erat Macedonia. Cic. de Provinc. Conf. 4.
Incommoda. Hor. de Arte Poet. 169.
Lacrymis non sine multis noctes agit. Hor. 3. Carm. 7. 8.
Laus. Hor. de Arte Poet. 282.
Libertate cum multa notare aliquem. Hor. 1. Serm. 4. 5.
Litura. Hor. de Arte Poet. 293.
Lumine multo manifestus. Virg. 3. Æn. 151.
Luce multa revecti hostes. Tacit. 5. Hist. 22.
Mala multa precatus. Hor. 2. Serm. 3. 203.
Mane multo, Bene mane. Cic. 5. Att. 4. pr. Binas quidem tuas Beneventi accepi, quarum alteras Funisulanus multo mane mihi dedit.
Merces. Hor. 1. Carm. 28. 27.
Millia multa dare leto. Virg. 5. Æn. 806.
Millibus cum multis ibat. Virg. 5. Æn. 75.
Modis multis reprehendere aliquid. Cic. 2. de Finib. 81. Hoc etsi multis modis reprehendi potest, tamen accipio quod dat.
Modis multis, pro Vehementer, inquit Donatus. Ter. Hec. 2. 3. 7.
Nisi pol filium multis modis jam exspecto, ut redeat domum.
Nomen tuum multum est in his locis. Cic. 2. Fam. 9.
Nominis multi humo. Hor. 3. Carm. 9. 7.
Nocte multa. Cic. 2. Q. frat. 8. Sed tamen postridie, quam tu es profectus, multa nocte cum Vibullio veni ad Pompeium.
Nocte multa referunt se. Virg. 4. Georg. 180.
Nocte jam multa. Tacit. 2. Hist. 66. [Contrario modo dicitur, ac Multo mane.
Nocte do multa profectum esse ad Cæsarem. Cic. 7. Att. 21.
Odore multo fumat ara. Hor. 3. Carm. 18. 7.
Pars multa mei. Hor. 3. Carm. 30. 6.
Partibus multis major. Cic. 4. Acad. 128. Quibus efficitur multis partibus solem majorem esse, quam terram. i. e. Multo majorem.
Prælia multa conserimus. Virg. 2. Æn. 398.
Præmia multa ferre. Hor. 2. Serm. 1. 11.
Prece multa prosequi aliquem. Hor. 4. Carm. 5. 33.
Promissa multa. Hor. 2. Epist. 2. 10.
Rationes multæ, copiosæ, variæque. Cic. 1. de Orat. 222.
Res multæ officient sibi. Hor. 1. Serm. 2. 97.
Rerum multarum dives. Hor. 2. Epist. 2. 31.
Res multæ & magnæ. Cic. 1. de Invent. 6.
Risus. Hor. 4. Carm. 13. 27.
Sale multo defricuit Urbem Lucilius. Hor. 1. Serm. 10. 3.
Salutem multam dicere. Plaut. Pœn. 1. 2. 193.
Sermonem multum habere de aliquo. Cic. 11. Fam. 20. Narrat mihi, apud Cæsarem se fuisse, multumque sermonem de te habitum esse.
Sudoris multi. Cic. 1. de Orat. 257. Ac stilus ille tuus, quem tu vere dixisti perfectorem dicendi esse ac magistrum, multi sudoris est, &c. i. e. Multum in eo laborandum & sudandum.
Tellure multa dives. Hor. Epod. 15. 19.
Venæ crebræ, multæque toto corpore intextæ sunt. Cic. 2. de Nat. Deor. 138.

Verba multa fecimus. Plaut. Pœn. 3. 6. 31. i. e. Satis diu.
Victima multa. Virg. 1. Ecl. 34.
Virtus. Virg. 4. Æn. 3.
Vi multa revulsum gubernaculum. Virg. 6. Æn. 349.
Utilitates. Cic. de Amicit. 37. Quanquam utilitates multæ, & magnæ consecutæ sunt, non sunt tamen ab earum spe causæ diligendi profectæ.
Multa, pro Sæpe. Cic. de Divin. 1. 41. ex Ennio,
Quanquam multa manus ad cæli cærula templa
Tendebam lacrymans. Loquitur enim virgo Vestalis, quæ sæpe se dicit tetendisse manus ad cælum. [Videtur non pl n sed rectus sing. f. g ut sæpe etiam Multus m g construitur. Exempla supra habes.
Multa adversa revertens. Cic. 1. Tusc. 73. Itaque dubitans, circumspectans, hæsitans, multa adversa revertens, tanquam in rate, in mari immenso, nostra vehitur oratio. Rationem quandam loquendi priscam & poeticam olet. Demonstratur autem æstus hac loquutione eorum, qui eo sæpius, unde degressi sunt, redeunt sua per vestigia, quod eos cœpti itineris aut viæ pœniteat. Quare multa adversa revertitur oratio, quæ retro redit sæpe, & adversum se fertur, pedemque in contrarium refert, contraque id quod affirmavit, secutaque est, pronuntiat atque adversum tendit, & mutat sententiam in diversum. Verba sunt Turnebi, sic explicantis hunc locum Advers. 10. 14. [An, Multa, adversa, revertens, &c?
Multus, pro Pluribus ponitur. Lucan. 3. 707.
— multus sua vulnera puppi
Affixit moriens, & rostris abstulit ictus.
Multus, pro Multiplici. Plin. 19. 3. Radice multa, crassaque.
Multi existimare operam suam. Cic. 2. de Orat. 101.
Multum noctis. Tacit. 3. Hist. 79. Antonius per Flaminiam ad Saxa rubra, multo jam noctis, serum auxilium, venit.
Multum admodum. Cic. 5. de Finib. 12. Quod maxime efficit Theophrasti de beata vita liber, in quo multum admodum fortunæ datur.
Multissimus. Cic. 11. Att. 2. Ex multissimis & miserrimis curis est una enata, si, ut scribis, ista hæreditas fidem, & famam meam tueri potest. Correctiora exemplaria legunt, Ex multis meis. Sunt & qui Multesimis legendum putent. q. V.
Quidam tamen usi sunt, &, ni fallor, Bembus non semel. H. St.
De Compar. Plus & Superl. Plurimus, V. Infra post composita a Multus.
MULTUM, Adv. [πολύ, πολλά] Valde. Plaut. Milit. 2. 5. 4. Ubi sum afflictata multum.
Non ita multum. Cic. 7. Fam. 24. Opinor Cassium uti non ita multum sorore.
Celer multum atque fidelis medicus. Hor. 2. Serm. 3. 147.
Demissus multum homo. Hor. 1. Serm. 3. 57.
Dissimiles multum. Hor. 1. Epist. 10. 2.
Ineptus multum labor. Plin. 1. Epist. 9.
Miseri multum parentes. Ovid. 4. Met. 255.
Securus multum. Tibul. lib. 4. 10. 1.
Abest ab iis multum in ABSUM.
Amare multum. Plaut. Perf. 2. 3. 2.
Amata nautis multum. Hor. Epod. 17. 20.
Cogitare multum & diu. Cic. de Senect. 18. Adsum amicis, venio in Senatum frequens, ultroque adfero res multum & diu cogitatas.
Differens non multum ab Indico. Plin. lib. 12. cap. 12.
Dolitura multum Neæra. Hor. Epod. 15. 11.
Excellunt multum virtutes propriæ animi. Cic. 3. de Finib. 44.
Flevit multum. Plin. 9. Epist. 21.
Fundit multum lacrymas. Virg. 3. Æn. 348.
Intelligo non tam multum in istis rebus, quam multa vidi. Cic. 6. Verr. 94.
Objurgabo multum. Plaut. Trin. 1. 2. 30.
Præstat longe multumque. Cic. 3. de Finib. 50. Longe multumque præstet mens, atque ratio.
Providere multum in posterum. Cic. 2. de Lege Agr. 90.
Quæsita multum sæpe, ac difficilis res. Cic. 3. de Legib. 33.
Salve multum. Plaut. Trin. 5. 2. 56.
Est non multum, unum si præsto togatum. Martial. lib. 1. 109.
Est multum in teneris consuescere. Virg. 2. Georg. 272. [In hoc & præced. non videtur Adv.
Superare longe omnes multumque. Cic. 7. Verr. 114.
Tacuit multum. Plin. 9. Epist. 21.
Tenui multum me intra silentium. Plin. Epist. 7. 6.
Vale multum. Plaut. Stich. 3. 2. 40.
Vivere multum cum aliquo. Cic. 7. Fam. 34. Vivamque tecum multum, & cum communibus nostri amatoribus. i. e. Frequenter. Idem 13. Fam. 17. Domi meæ cum Diodoro Stoico, homine meo judicio eruditissimo, multum a puero fuit.
Uti aliquo multum, pro Familiariter. Cic. de Amicit. 2. Et eo magis quod P. Sulpicio utebare multum.
MULTO, Adv. [πολλῷ, πολὺ, ...] cum dictionibus, Alius, aliter, secus, ante, post, præsto, malo, antecedo, excello, & similibus Comparativi, vel Superlativi vim habentibus, elegantem dicendi vim habet.
Multo aliter. Ter. prol. And. 4.
Verum aliter evenire multo intelligit.
Multo ante. Ter. Eun. 4. 5. 7. Sed Thais multo ante venit? Cic. in Verr. Cui quemadmodum resistam, multo mihi ante est, Judices, providendum.
Multo ante mala providere. Cic. 4. Fam. 1. Cognoram jam absens, te hæc mala multo ante providentem, defensorem pacis, & in Consulatu tuo, & post Consulatum fuisse.
Multo post. Cic. 12. Att. 49. Non multo post, quam tu a me discessisti.
Non multo post discessum meum. Cic. Post red. in Senat. 3.
Multo secus. Cic. 4. Fam. 9. Multo secus evenit.
Multo tanto. Varr. de L. L. lib. 6. pr. Quod intervallum multo tanto propius nobis, quam hinc ad initium Saturni, &c.
Multo tanto, eadem forma dicitur qua Altero tanto. Græci dicunt πολλαπλάσιον. Plaut. Rud. 2. 6. 37.
Ego multo tanto miserior quam tu, Labrax.
Anteponere multo. Cic. 4. de Finib. 51. Qui virtutem omnibus rebus multo anteponentes, adjungunt ei tamen aliquid, &c.
Præstat multo. Salluſt. Jug. cap. 31. extr. In rep. multo præstat beneficii, quam maleficii memorem esse.
Multo, comparativo etiam jungitur. Cic. de Amicit. 70. Quod quidem est multo profecto magis in veris patribus, certique faciendum.

Citius multo. Lucret. lib. 2. 261.
Ferocius multo Ovid. 1. Amor. 2. 17.
Majus multo. Virg. 3. Ecl. 35.
Minus multo movebant minæ. Cic. 8. Att. 9.
Minoris multo vendidit, non modo quam tu, sed etiam quam qui ante te vendiderunt. Cic. 5. Verr. 43.
Molestius multo. Cic. de Amicit. 91. Sed obsequium multo molestius, quod peccatis indulgens, præcipitem amicum ferri sinit.
Prius multo Lucret. lib. 3. 791.
Pulchrior enitescis multo. Hor. 2. Carm. 8. 6.
Splendidius multo est. Hor. 1. Epist. 17. 20.
Suavius multo. Hor. 2. Serm. 8. 88.
Multo, eleganter Superlativo jungitur. Ter. Heaut. 4. 8. 1.

Multo omnium nunc me fortunatissimum
Factum puto esse, gnate, quum te intelligo
Resipuisse. Cic. pro Lege Manil. 1. Conspectus vester multo jucundissima. Idem 1. Verr. 36. Quum omnis arrogantia odiosa est, tum illa ingenii atque eloquentiæ multo molestissima.

Gravissima multo lus. Hor. 1. Serm. 5. 39.
Gravissimus multo sopor. Lucret. lib 4. 953.
Maxima multo pars. Cic. pro Lege Manil. 54. Magna, ac multo maxima parte, non modo utilitatis, sed dignitatis, atque imperii caruit. Hor. 2. Serm. 3. 82. Danda est ellebori multo pars maxima avaris.
Maxime multo. Cic in Verr.
Adjuvet & exornant orationem expolitio, sed multo maxime per eam exercemur ad elocutionis facultatem. Auctor ad Heren. lib. 4. 59.

MULTITŪDO, Inis. f. [[illegible], [illegible]] notæ significationis. Cic. 2. de Orat. 15. Pertimescenda est causarum multitudo: est enim infinita.
Multitudo, pro Frequentia, aut copia. Cic. de Orat. lib. 3. 70. Sed ut Pontifices veteres propter sacrorum multitudinem, tres viros epulones esse voluerunt, &c. Nonius 2. 569.
Multitudo [οἱ πολλοί] Plebs. Cic. 2. de Orat. 338. Habet enim multitudo vim quandam talem, ut quemadmodum tibicen sine tibiis canere, sic orator sine multitudine audiente eloquens esse non possit.
Testimonium multitudinis non gravissimum est. Cic. 2. de Finib. 81.
Numerus hominum & multitudo. Cic. de Provinc. Conf. 31.
Circumfusa. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Consternata & pavida. V. CONSTERNO.
Imperita. V. IMPERITUS.
Imperitæ multitudinis is error qui pendet, hic in magnis viris non est habendus. Cic. 1. Off. 65.
Vaga. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Amputare multitudinem. V. AMPUTO.
Cogere hominum multitudinem manum facere, copias parare. Cic. pro Cæcin. 34.
Reduci domum a multitudine magna frequentia. Cic. 2. Verr. 18.
Multitudo, pro Numero multitudinis, seu Plurali. Charis. lib. 1. Lignum singulariter semper dici debet; In multitudine Cato Originum primo, ligna ait. Sic Varro pluribus in locis lib. de L. L. ut lib. 7. 18. pag. 91. ed. tert. Steph. conf. 21. & 25. &c.

MULTĒSIMUS, a, um. ut, Multesima pars, [illegible] pro Quantitate infinita. Non. 2. 520. vel Ex multis una. Lucret. lib. 6. 651.

Quam sit parvula pars, & quam multesima constet. i. e. Quota.

Multesima pars, inquit hoc loco Lambinus, est ea, cui multæ debent esse pares, aut similes ad constituendum totum. Multesimus ea forma dicitur, qua Millesimus.

MULTANGŬLUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod multos habet angulos. Lucret. lib. 4. 655.

Esse minora igitur quædam, majoraque debent,
Multa rotunda, modis multis multangula quædam.

MULTIBARBUS, a, um. Adj. [[illegible]] Qui habet multam barbam. Apul. in Floridis, Multibarbus, spinis obsitus & pilis.
MULTIBIBUS, a, um. [[illegible]] Qui multum bibit. Plaut. Curc. 1. 1. 77.

Nomen est ei lenæ multibibe atque merobibe. Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 21. scribit Herculem fuisse bibacem & multibibum.

MULTICĂVĀTUS, a, um. [[illegible]] Adj. Varro 3. de R. R. cap. 16. Favus est, quem fingunt multicavatum e cera, quum singula cava singula latera habeant.
MULTICĂVUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod multum habet concavi. Ovid. 8. Met. 561.

Pumice multicavo, nec lævibus atria tophis
Structa subit.

MULTICAULIS, e. Adj. [[illegible]] Multos caules habens. Plin. lib. 21. cap 16. Est & illa differentia, quod quædam in iis multicaulia, ramosaque sunt, ut carduus.
MULTICŎLA, æ. c. Qui multos colit. Fulgent. advers. Arianos, Multicolæ Pagani.
MULTICŎLOR, ōris. o. g. Adj. [[illegible]] Plin. lib. 37. cap. 10. Hexecontalithos, in parva magnitudine multicolor, hoc sibi nomen adoptavit.
MULTICOLŌRUS, a, um. Idem. Prudent. Cathem. 3. 104. Prata multicolora.
MULTICŌMUS, a, um. Adj. Mantuanus,

Sunt juga, sunt valles, multicomæque nemus.

MULTIFĂCIO, [[illegible]] ere. dicitur sicut Magnificare, & Parvifacere. Cato, neque fidem neque jusjurandum, neque pudicitiam multifacit. Festus.
MULTIFĀRIUS, a, um. Adj. [[illegible]] i. e. Varium: quasi quod multis modis possit dividi: vel quod multarum est specierum. Gell. lib. 5. cap. 6. Militares coronæ multifariæ sunt.
Ratio multifaria. Apul. in Trismeg. p. 83. Species multifaria. Solin. cap. 52.
MULTIFARIE, Adv. [[illegible]] i. e. Varie, multis modis. Plin. lib. 18. cap. 7. Panis multifarie & e milio fit, a panico rarius. Adde Solin. cap. 18. pr.
MULTIFARIAM, aliud Adv. [[illegible], [illegible]] Idem. Suet. in Sergio Galba, cap. 19. Nihil amplius quam continere se statuis, & legionariorum firmare præsidiis, qui multifariam, diversoque tendebant. Festus, Multifariam dixerunt antiqui, quod videlicet in multis locis fari poterat, id est dici. Cic. 2. de Orat. 174. Quod esset multifariam defossum. V. Liv. 3. 5 pr. & 33. 18 [Quibus omnibus locis Multifariam est πολλαχῆ. i. e Multis locis, vel partibus Nec aliter fere positum occurrit In Vet tamen Gloss. Lat. Gr. Multifariam, [illegible], [illegible], & in Gr. Lat. [illegible], Multifariam, & [illegible] Plurifariam; rursusque [illegible], Multifariam, & [illegible], Plurifariam, omnifariam. conf. infra PLURIFARIAM.

MULTĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [[illegible]] Plin. lib. 16. cap. 8. Tam multifera sunt, & tot res præter glandem pariunt robora.
MULTĬFĬDUS, a, um. Adj. [[illegible]] ex Multus & Findo compositum; Quod in multas partes finditur, & multas divisuras habet. Plin. lib. 11. cap 37. Ovium nulla, nec cervarum, nec quibus multifidi pedes, &c. De cornibus.
Dens multifidus. Martial. lib. 14. 25. De pectine.
Discrimen. Claud. de Nupt. Hon. 103.
Faces. Ovid. 7. Met. 259.
Ister. Lucan. lib. 3. 202.
Lingua Valer. 1. Argon. 61. De dracone.
Quercus. Stat. in. Theb. 837.
Timavus. Martial. lib. 8. 28. quod in multa, nempe in novem, ostia fissus prorumpat in mare.

MULTIFLUUS, a, um. Adj. Juvenc. in Matth. cap. 6.

Multifluisque diem verbis ducendo fatigant.

Sermo multifluus. Arator in Act. Apost. cap. 26.
MULTIFŎRĀBILIS, e. Adj. Apul. 10. Met. sub fin. p. 254. Elm. Jam tibiæ multiforabiles cantus Lydios dulciter consonant.
MULTIFORĀTĬLIS, e. Adj. Idem. Apul. lib. 1. Florid. Nec tam multiforatili tibia, &c.
MULTĬFŎRIS, e. Adj. [[illegible]] Quod est multorum foraminum. Plin. lib. 8. cap. 55. Injiciunt eas in specus, qui sunt multifores in terra.
MULTIFŎRUS, a, um. Adj. [[illegible]] Idem. Ovid. 12. Met. 158.

Longaque multifori delectat tibia buxi.

Tibia multifora. Senec. Agamemn. v. 348.
MULTĬFORMIS, e. Adj. [[illegible]] Varium, quasi multiplicis formæ, aut variæ. Columel. lib. 3. cap. 2. Earum species diversæ, & multiformes sunt. Cic. 1. Acad. 26. Ex iis autem ortæ, variæ sunt, & quasi multiformes.
Partus. Plin. lib. 8. cap. 16.
Species. Columel. lib. 3. cap. 2.
MULTIFORMITER, Adv. [[illegible]] Variis modis. Gell. lib 9. cap. 5. Plato ante hos omnes ita varie & multiformiter disseruit de voluptate. Plin. lib. 26. cap. 27. Auxiliari multiformiter.
MULTĬGĔNUS, a, um. Adj [[illegible]] Multorum generum. Plin. lib. 11. cap. 1. Multa hæc & multigena terrestrium volucrumque vita. Scripta manu exemplaria habent Multigenera, non improbanda lectione.
Figuræ multigenæ. Lucret. lib. 2. 335.

Percipe, multigenis quam sint variata figuris, &c.

MULTIGĔNĔRIS, e. Adj. [[illegible]] Idem. Plaut. Capt. 1. 2. 56.

Multis, & multigeneribus opus est tibi
Militibus.

MULTĬGRŪMUS, a, um. vel MULTIGRUMIS, e. Adj. inter verba antiqua refert Gell. 19. 7
MULTIJŬGIS, e. sive MULTIJŬGUS, a, um. Adj. [[illegible]] Multiplex & varium, Multum & numerosum. Jugus autem per se nihil significat, sed protractionem solam demonstrat. Cic. 14. Att. 9 Verumtamen de Rep. multa cognovi ex tuis litteris, quas quidem multijuges accepi uno tempore a Vestorii liberto, Et Liv. 28 9. Iret alter Consul sublimis curru, multijugis equis, &c.
Induxit Henricus verba Jugus autem &c. dein subjunxit seq. Aurigavit quoque plurifariam: Olympiis vero etiam decemjugem. In Nerone cap. 24. p. 233. Ita dixit, ut Bijugem, trijugem, quadrijugem. Torr. V. C. I.
MULTĬLAUDUS, a, um. Adj. Ammian. 21, 18. Vir sobrietatis gratia multilaudus.
MULTĬLŎQUAX, ācis. Plaut. Aulul. 2. 1. 5. Multiloquaces mulieres.
MULTILŎQUUS, a, um. Adj. ut, Anus multiloqua. Plaut. Cist. 1. 3. 2. Coquus multiloquus. Plaut. Pseud. 3. 2. 5.
MULTILOQUIUM, ii. n. Plaut. Merc. prol. v. 31. Multiloquium, pauciloquium, &c.
MULTIMAMMIA, æ. f. Diana ita dicta. S. Hieronym. in proœm. Epist. Paul. ad Ephes. Dianam colentes, non hanc Venatricem, quæ arcum tenet, atque succincta est; sed illam Multimammiam, quam Græci [illegible] vocant, &c. conf. Minuc. Felic. Octav cap. 22.
MULTĬMĔTER, tri. m. Multis metris constans. Sidon. 8. Epist. 11. Multimeter argutus, artifex.
MULTĬMŎDUS, a, um. Adj. Idem quod Multiplex. [[illegible]] Liv. 21. 8. Oppidani, ad omnia tuenda atque obeunda, multimoda arte distineri cœpti sunt; & non sufficiebant. V. Apul. 10. Met. p. 159.
MULTIMODIS, pro Multipliciter, quasi multis modis, ut sit velut ablativus vice Adverbii. ut,
Pravus multimodis. Lucret lib. 4. 1149.

Multimodis igitur pravas, turpesque videmus
Esse in deliciis. De mulieribus.

Agitari multimodis. Lucret. lib. 3. 116.
Ducere multimodis cantus & flectere voces. Lucret. lib. 5. 1405. Antiquum.
MULTIMODUS, i. m. h. e. Varietas. Lucret. lib. 4. 1215.

Fit quoque ut interdum similes exsistere avorum
Possint, & referant proavorum sæpe figuras.
Propterea quia multimodis primordia multis
Mista suo celant in corpore sæpe parentes,
Quæ patribus patres tradunt a stirpe profecta. Multis multimodis. i. e. Multiplici varietate. [Nisi Multi legendum.

MULTĬNŌDUS, a, um. Adj. Multos nodos habens. Apul. 5. Met. 166. Immanis coluber, multinodis voluminibus serpens. Idem 8. Met. p. 214. Multinodis commulcat ictibus. [Nisi multimodis legendum utrobique.
MULTINODIS, e. Adj. Idem. Apul. 10. Met. p. 575. Multinodes ambages.
MULTĬNŌMINIS, e. Adj. Apul. 11. Met. p. 268. Deæ multinominis divinis imperiis.
MULTĬNŬBUS, a, um. Adj. [[illegible]] ut, Salome multinubus. Hieronym. advers. Jovin. 1. 15.

Uxor

Digitized by Google

Uxor multinuba. Idem Epist. 11.

MULTINUBENTIA, æ. f. [πολυγαμία] Tertull. contra Psych. cap. 1. Tam multivorantiæ, quam multinubentiæ prona.

MULTINUMMUS, a, um. Adj. [πολυχρήματος] ut, Multinummi asini. Varr. 3. de R. R. cap. 17. Aqua domestica, meos multinummos alo asinos. h. e. Quorum opera multos paro nummos. [Nisi potius Pretiosos intelligit, Qui magno constiterunt.

MULTIPARTITUS, a, um. Adj. [πολυμερής] Plin. lib. 6. cap. 19. Namque vita mitioribus populis Indorum multipartita degitur.

MULTIPES, edis. Adj. Multos pedes habens. Plin. lib. 11. cap. 45. Sic & multipedibus. & lib. 22. cap. 25. Ad multipedum morsus cum melle. Firmic. lib. 2. cap. 12. Cancer signum est in cælo femininum, mobile, multipes.

MULTIPEDA, æ. f. [πολύπους] Animal multorum pedum. Plin. lib. 29. cap. 6. Millepeda, ab aliis centipeda, aut multipeda dicta, animal est a vermibus terræ, pilosum, multis pedibus arcuatim repens, tactuque contrahens se. *Une cloporte, ou pourcelet.*

MULTIPLEX, icis. Adj. [πολλαπλάσιος] Varius, involutus, multas plicationes habens. Huic contrarium est Simplex. Suet. de Claris Gram. cap. 10. Multiplici variaque doctrina censebatur.

Animus multiplex, cui Unus idemque animus opponitur. Cic. de Amicit. 94. Qui fieri poterit, si ne in uno quidem quoque unus animus erit, idemque semper, sed varius, commutabilis, multiplex?

Auri multiplicis thoraca tulit. Sil. lib. 16. 583.

Curas multiplices volvebat animo. Catull. Argon. 62. 250.

Disciplina magna & multiplex. Cic. 1. de Orat. 222.

Domus. Ovid. 8. Met. 158 de Labyrintho.

Fetus. Cic. 2. de Nat. Deor. 128.

Ingenium multiplex & tortuosum. Cic. de Amicit. 66.

Lapsu multiplici & erratico serpere. Cic. de Senect. 52. Quam serpentem multiplici lapsu & erratico, ferro amputans, coercet ars agricolarum, ne silvescat sarmentis, & in omnes partes nimia fundatur. De vite.

Mutatio. Plin. lib. 9. cap. 17.

Nexus. Plin. lib. 10. cap. 4.

Plato multiplex, copiosus, & varius fuit. Cic. 1. Acad. 17.

Potestas verborum anceps & multiplex in ambiguis. Auctor ad Heren. lib. 4. 68.

Ratio disputandi. Cic. 5. Tusc. 11.

Res varia & multiplex ad suspiciones & simultates, Præturæ jurisdictio. Cic. pro Flacc. 6.

Sermones multiplices variique. Cic. in Orat. 10.

Sermone multiplici populos replebat. Virg. 4. Æn. 189.

Spatium multiplex transcurrere. Lucret. lib. 2. 162.

Terror. Liv. 1. 14.

Vir multiplex in virtutibus. Paterc. lib. 2. cap. 105. Sentium Saturninum, virum multiplicem in virtutibus, navum, agilem, providum, &c.

Multiplex numerus est major minoris, quum minor metitur majorem. Eucl. 5. Elemen.

MULTIPLICITER, Adv. [ποικίλως, πολλαπλασίως] Titulus est apud Plinium, De eodem multipliciter, lib. 7. cap. 14. Firmic. lib. 5. cap. 6. Talia peragant, unde sibi dedecus & infamia multipliciter consequatur. Adde Gell. 14. 1.

MULTIPLICITAS, ätis. f. Sarisb. 3. 1. Multiplicitas partium.

MULTIPLICO, [πολλαπλασιάζω] äre. Multiplex reddere aut facere. Plin. lib. 34. cap. 8.

Æs alienum. Cæs. 3. Bell. Civil. 32.

Flumina collectis multiplicantur aquis. Ovid. Rem. Amor. 98.

Gloriam. Cic. 1. Q. frat. 2. Si diem nobis Clodius dixerit, tota Italia concurret, ut multiplicata gloria discedamus.

Honorem auctoris gravitas multiplicat. Ovid. 4. de Pont. 9. 67.

Legatum. Ulpian. in l. Plane. §. 1. D. de leg. 1.

Summam. Paul. in l. Si mandatu. §. si fidejussor. D. mandat.

Vires suas. Ovid. 5. Trist. 1. 64.

Voces acceptas. Plin. lib. 36. cap. 15.

MULTIPLICATUS, a, um. Partic. [πολλαπλασιασθείς] ut, Auxiliis multiplicatis, aucto exercitu. Cic. 10. Fam. 8.

Domus multiplicata, Cui accessio adjuncta est. Cic. 1. Off. 139. Hic summi & clarissimi viri filius, in domum multiplicatam, non repulsam solum retulit, sed ignominiam & calamitatem.

Mala multiplicata. Ovid. 4. Trist. 6. 308.

MULTIPLICATIO, önis. f. [πολλαπλασιασμός] Columel. lib. 3. cap. 2. Nam si sordidus aut vilis, feracissimam quamque serere conducit, ut multiplicatione frugum reditus augeatur, &c.

Ex multiplicatione efficere summam aliquam. Columel. lib. 5. cap. 2.

MULTIPLICATOR, öris. m. Paulin. Nolan. Epist. 11. n. 4. Heralium talentorum multiplicator.

MULTIPLICABILIS, e. Adj. [πολλαπλασιαστός] Quod potest multiplicari. Cic. 2. Tusc. 22.

Hæc interemit tortu multiplicabili
Draconem, auriferam obtutu asservantem arborem. Ex quodam poeta.

MULTIPOTENS, entis. Adj. [πολυδύναμος] Qui multum potest. Plaut. Bacch. 4. 4. 9. Nisi habet pectus multipotens.

MULTIRADIX, icis. Adj. V. Apul. de Herb. cap. 35.

MULTIRAMIS, e. Adj. Apul. de Herb. cap. 4. Symphoniaca thyrso est fruticoso, multirami.

MULTISCIUS, a, um. Adj. Apul. 9. Met. p. 223. Elm. Etsi minus prudentem, multiscium certe reddidit.

MULTISONUS, a, um. Adj. [πολύηχος] Martial. lib. 1. 54.

Sic ubi multisona fervet sacer Attide lucus.

Catenæ. Stat. 8. Theb. 25.

Sistrum. Stat. 3. Silv. 2. 103.

MULTISONOROUS, a, um. Adj. [πολύηχος] Claud. de Mulabus Gall. 18.

Esseda concordes multisonora trahunt.

MULTIVAGUS, a, um. Adj. [πολυπλανής] Plin. lib. 10. cap. 37. Ferunt non mutare sedem columbas, multivaga alioqui ave. i. e. Quæ multum vagatur.

Domus multivagæ Scytharum. Senec. Herc. fur. 7. Quia plaustris circumvehuntur.

Flexus multivagus lunæ. Plin. lib. 2. cap. 10.

Gradus. Stat. 6. Theb. 1.

MULTIVIDUS, a, um. Adj. Providus. Mart. Capell. 2. p. 37. Alio mentis fluctu multivida.

MULTIVIRA, æ. f. [πολύγαμος] Multinuba. Multorum virorum mulier. Minuc. Felix in Octavio 24. 6. p. 226. Alia sacra coronat univira, alia multivira.

MULTIVIUS, a, um. Apul. 9. Met. Multivii circuitus.

MULTIVOLUS, a, um. Adj. [πολύβουλος] Qui multa vult, vel cupit. Catull. ad Mallium, 66. 128.

Quantum præcipue multivola est mulier.

MULTIVORANTIA, æ. f. Tertull. contra Psych. cap. 1. Tam multivorantiæ, &c.

MULTOPERE, [μεγάλως] ea forma dixit Plautus, qua Magnopere dicimus; Prol. Merc. 65.

Multopere in mundo rustico se exercitum. Al. Multo opere immundo. [Malim Multum &c.

MULTOTIES, Adv. Epitome Liv. lib. 57. de Scipione Africano, Multoties adversus hostium eruptiones feliciter pugnavit. Sed in emendatis libris est tantum Sæpe.

MULTICIA, vel **MULTITIA**, orum n. plur. Indumenta dicebantur minutissimis filis contexta. Unde a Multis filis & propterea subtilibus, nomen inditum. Vel a Mulcendo, quoniam carnem demulceant. Budæus, Multicia, vestes sunt sericæ tenuissimæ æstivæ. *Taffetas.* Juvenal. 2. Sat. 76.

—quæro an deceant multicia testem. Idem ibid. 66. V. Lexic. Pitisc. De Origine vocis parum liquet; forte ne Latina quidem, sed peregrina est.

PLUS, [πλεῖον, πλέον, πλεῖν] n in singulari numero; in plurali vero hi & hæ Plures, & hæc plura. Comparativus gradus est a Multus. Cic. de Amicit. 41. Plures enim discent quemadmodum hæc fiant, quam quemadmodum his resistatur.

Tantum, & plus etiam. Cic. 7. Att. 3. Id si præstaret, quantum mihi æris alieni esse ibi adidit, tantum, & plus etiam, ipse mihi deberet.

Nominativo aliquando jungitur. Liv. de Bell. Maced. Paulo plus trecenta vehicula amissa. Plaut. Mil. 4. 2. 72.

Plus mihi auri mille est modiorum Philippi.

Genitivo, juxta regulam communem: ut, Plus plaustrorum. Plaut. Aulul. 3. 5. 31.

Litterarum plus. Varr. de L. L. pr. lib. 5. Hujus rei auctor satis mihi Chrysippus, & Antipater, & illi, in quibus, etsi non tantum acuminis, at plus litterarum.

Mensis dimidiati plus ferre cibaria. Cic. 2. Tusc. 37.

Sapientiæ plus. Plaut. Milit. 2. 2. 81.

Victum plus habet alius alio. Cic. 1. de Legib. 6.

Accusativo. Ter. Adelph. 2. 1. 46.

Homini misero, plus quingentos colaphos infregit mihi. Cato de R. R. Ne plus quatuor digitos transversos emineant.

Annum plus obtinere provinciam. Cic. 6. Att. 6.

Ablativo. Ter. Hec. 3. 4. 7.

Dies triginta, aut plus eo in navi fui. Cic. pro Quint. 41. At tecum anno plus vixit.

Æquo plus. Cic. de Amicit. 58. Neque verendum est ne quid excidat, aut ne quid in terram defluat, aut ne plus æquo quid in amicitiam congeratur.

Dimidio plus scripsit Clodia. Cic. 9. Att. 11.

Nihilo plus. In NIHILUM.

Nimio plus. In NIMIS.

Nimio plus aliquem diligere. Cic. 10. Att. 8. Sed quia te nimio plus diligo, non possum dissimulare, mihi famam quoque, quamvis sit falsa, magni esse. conf. Nimio plures, infra.

Parte media plus, elegans locutio: h. e. Ultra medietatem. Ovid. 3. Met. 41.

Paulo plus. Auctor ad Heren. lib. 4. 7. Quisquis enim audierit de arte paulo plus, in elocutione præsertim, omnia videre poterit, quæ ex arte dicuntur.

Una plus ne vera sit opinio. Cic. 1. de Nat. Deor. 5. Res nulla est, de qua tantopere, non solum indocti, sed etiam docti dissentiant: quorum opiniones quum tam variæ sint, tamque inter se dissidentes, alterum profecto fieri potest, ut earum nulla, alterum certe non potest, ut plus una vera sit.

Una plus me nocte civitas retinere non potuit. Cic. 1. Philip. 7. conf. 4. Acad. 79.

Plus, verbis junctum. Ter. Heaut. 2. 1. 8.

Perii, is mihi, ubi adbibit plus paulo, sua quæ narrat facinora? Cic. de Amicit. 37. Et hercle ita fecit, vel plus etiam quam dixit.

Intromissus plus. Plaut. Truc. 4. 2. 20.

Noceas plus tibi, dum ferias illos. Plaut. Pseud. 1. 2. 5.

Proficit plus sæpe ad misericordiam commovendam virtus & magnificentia, in qua gravitas & auctoritas est, quam humilitas & obsecratio. Cic. 1. de Invent. 110.

Plus scio, Melius. Ter. Adelph. 5. 9. 39. Plus scis quid facto opus est.

Plus sum quam. Plaut. Rud. 5. 2. 18.

Esset plus una. Ter. Hec. 2. 1. 39. Ut cum matre una plus esset? Ubi Donat. ἰδιωτικῶς dixit, id est diu, ac majorem partem.

Vides plus. Ter. And. 4. 4. 17.

Vomit plus. Varr. de L. L. lib. 4. 31. Vomer, quod vomit eo plus terram.

Plus minusve. Ter. Phorm. 3. 3. 21.

Ne quid plus, minusve faxit, quod nos post pigeat, Geta.

Plusve minusve. Martial. lib. 8. 71. i. e. Circiter.

Plus minus, sine conjunctione frequentius legitur, pro Plus minusve, hoc est Circiter: ut, Dies plus minus triginta; pro eo quod est Paulo plus, aut Paulo minus, hoc est Circiter. Plin. lib. 16. cap. 6. Continentur hispido calyce, per genera plus minus complectente.

Plus, aut minus, cum verbo. Plaut. Men. 4. 2. 27.

—aut plus
Aut minus, quam opus erat, multo dixeram,
Controversiam, uti sponsio fieret. Alii aliter distinguunt.

Plus plusque. Cic. 6. Att. 2. extr. Nec ipsum odimus, & Brutum amamus, & Pompeius mirifice a me contendit, quem mehercule plus plusque in dies diligo. conf. Magis magisque, f. l.

Plus quam, unica dictio est, vel potius duæ. Ter. Phorm. 5. 3. 14.
Hei video uxorem; pæne plus quam sat erat. Cic. de Amicit. 48. Quamobrem angor iste, qui pro amico sæpe capiendus est, non tantum valet, ut tollat e vita amicitiam, non plus, quam ut virtutes, quia nonnullas curas & molestias afferunt, repudientur.
Plus satis, pro Satis, inquit Donat. Ter. Eun. 1. 2. 5.
Accede ad ignem hunc, jam calesces plus satis.
Pluris, genitivus, verbis æstimandi & pretii frequenter jungitur. Cic. 16. Fam 10. Nos agimus nihil cupide, eoque est nostra pluris auctoritas.
Æstimare pluris. Cic. 3. Off 18 Idem 3. de Finib. 47. Nec vero satis acute dicunt, si bona valetudo pluris æstimanda sit longa, quam brevis, sapientiæ quoque usus longissimus quisque sit plurimi
Addicitur pluris dimidio. Cic. 5. Verr. 77. Subauditur Pretii.
Ædificamus pluris, pro Carius. Columel lib. 1. cap 4.
Est pluris eloquentia, quam juris civilis scientia. Cic. in Topic. 85.
Est multo pluris nunc ager, quam tunc fuit. Cic pro Rosc. Com. 33.
Est pluris, considerate agere, quam cogitare prudenter. Cic. 1. Off. 160.
Feci pluris teipsum, ex quo tempore tu me diligere cœpisti. Cic. 3. Fam. 4.
Fuit pluris Annibale, consilio, virtute, rebus gestis, nemo Carthaginiensium. Cic. pro Sext 142.
Habetur pluris hic, quam alius. Cic. 6. Philip. 10.
Putare pluris quod utile videatur, quam quod honestum. Cic. 3. Off. 18.
Putare se pluris quam mundum, arrogantis est. Cic. 3. de Nat. Deor. 26.
Plures pro Multi, passim apud auctores legitur. Plin. lib. 9. cap. 12. Aquatilium tegmenta plura sunt.
Multi & Plures. Cic. pro Lege Manil. 19. Non possunt una in civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non plures secum in eandem calamitatem trahant.
Plures & Pauci, contraria. Auctor ad Heren. lib. 4. 26. Qui quum plures erant, paucis nobis exæquari non poterant.
Eunt plures multis partibus in illius sententiam Cic. 1. Fam. 2.
Plura dicam de peccatis tuis. Ter. in prol Heaut. 33.
Colores plures in columba videri sentiu, nec esse plus uno. Cic. 4. Acad. 79
Dies plures summus dolor manere non potest. Cic. 2. de Finib. 93.
Oscula plur Hor. 1. Carm. 36. 6.
Simultates nimio plures & exercuerunt eum, & ipse exercuit eas. Liv. 39 40 de Catone.
Verbis pluribus aliquid petere. Cic. 6. Verr. 64. Aliquando τὸ Verbis subintelligitur, ut in Paucis Ovid. 5. Trist 13. 15.
Pluribus accusem: fieri nisi possit, &c.
Plura, pro Amplius. Lucret. lib. 5. 92.
Quod superest, ne te in promissis plura moremur, &c.
Pluria, ium n. pl. a singulari Plus. Lucret. 2. 1134.
Pluria eo dispergit, & a se corpora mittit. Sic autem legendum, non ut in vulgatis, Plura modo. Pluria autem dixisse veteres testantur A. Gellius lib. 5. cap. 21. & Charisius lib. 1. & idem Lucret. lib. 4. 587.
Unaque res hæc est, cujus quam pluria habemus,
Tam magis ardescit, &c. Ex Lambino.
Plurium, pro Multorum. Tacit. 12. Ann. 47. Genua Mithridatis invadit, ipsumque prosternit: simulque concursu plurium injiciuntur catenæ ac compedes.

PLURES, Adv. pro Sæpius. Cæs. 1. Bell. Civil. 79. pr. Expeditæ cohortes novissimum agmen claudebant, pluresque in locis campestribus subsistebant. [In MS codd. exstat Pluresque Quomodo & Christoph. Cellarius edidit, tametsi alteram lectionem, quam Petri Ciacconii conjecturæ acceptam referimus, in Curis poster. p. 73. præeunte Scioppio, tuetur. Quam Cellarii observationem descripsit Davies in not.

PLURIFARIUS, a, um Adj. [πολλαπλοῦς] Suet in Claud. Cæs cap. 21. Gladiatoria munera plurifaria ac multiplicia exhibuit. Quædam exemplaria hic legunt Plurifariam adverbialiter. [Recte sine dubio. Significat enim, non tantum solitis locis, sed pluribus, & ubi præterea nemo ante eum exhibuerat, ut ipsemet Tranquillus pr. cap. exposuit. V. quæ in MULTIFARIAM notavi.

PLURIFARIAM, Adv. [πολλαχόθι] Pluribus modis. Suet. in Tiber, Cæs. cap. 43. Cubicula plurifariam disposita. Adde Galb. cap. 19. August. cap 46. & Gell. 11. 24.

PLURIFORMIS, e. Adj. ut, Pluriformi modo. Apul. Flor. 1. p. 341.

PLURIVŎCUS, a, um. Adj. Plura significans. Mart. Capell. 4. p. 97. Quæritur, quid sit æquivocum, quid univocum, quid plurivocum.

PLURĀLIS, e. Adj. [πληθυντικός] Quod plura comprehendit, vel plures. ut, Pluralis numerus apud Grammaticos.
A singulari casu ad pluralem transire. Pompon. in l. Servius ait. D. de verb signif.
Dativus pluralis. Macrob. 1. Saturn. cap. 4.

PLURALĬTAS, ātis. f Charisius lib. 1. Nomina autem nominativo u littera terminata, in singularitate per omnes casus eandem u litteram servant novissimam, in pluralitate tantum declinantur, ut genua, genuum, genibus. Rursus lib eod. Alia singularitate carent, ut exta, arma; alia pluralitate, ut garum, oleum, ferrum.

PLURALITER, [πληθυντικῶς] Adv Charisius lib. 1. Hoc tergum, tergi, tergo. Pluraliter hæc terga, tergorum producte. Tergus, hujus tergoris facit; pluraliter tergora, genitivo tergorum correpte. Sic alibi frequenter.

PLURĀTĪVUS, a, um. Adj. [πληθυντικός] ut, Plurativus numerus, apud Macrob lib. 1. Saturnal. cap. 5. Sic Caius 10 l. Non est sine liberis. D. de verb signif. Hæc enuntiatio, Habet liberos, semper plurativo numero profertur, sicut & pugillares, & codicilli.

PLUSCŬLUS a, um. [πλείων τι] Adj dimin. a Plus Ter. Phorm 4. 3. 60.
Uxori emunda ancillula est, tum autem plusculа
Supellectile opus est: &c.
Jungitur genitivo. Columel. lib. 12. cap. 47. Deinde exiguum aceti piperatі, & plusculum mellis aut mulsi adjiciunt.
Negotii plusculum in quibusdam causis est. Cic 2. de Orat. 99.
Rationis plusculum habent in se, plusque operai. Lucret. lib. 4. 620.

PLUSCULUM, Adv. [πλεῖόν τι] Plaut Amph. 1. 1. 127.
Abra sunt, nisi invitavit sese in cœna plusculum. h. e. Nisi bibit paulo plus quam par fuerit.

Plusculum etiam, quam concedit veritas, amori nostro largiare. Cic. 5. Fam. 12. [Hic non videtur Adv.

PLŪRĬMUS, a, um. Adj. [πλεῖστος] superlativum a Multus. Ter. Eun. 2. 2. 39.
— plurima salute Parmenonem,
Summum suum, impertit Gnato. quid agitur?
Plusima, plurima, ut Fœdesum, fœderum, & alia pleraque ab [illegible] dicta ait Varr. de L. L. lib. 6 3. quem vide, ne quid antiquitatis ignores.
Labor plurimus. Hor. 4. Carm. 2 30.
Stragula plurima. Cic. 4 Verr. 120.
Salutem plurimam Atticæ. Cic 14. Att. 20.
Plurimus, Longus. Virg 1. Æn. 423.
Jamque ascendebant collem, qui plurimus urbi
Imminet. Servius. Idem 1. Georg 187.
Contemplator item, quum se nux plurima silvis
Induet in florem. i. e. Amygdala; longa namque est. [Potest tamen & de Nucis juglandis uberiori flore exponi. Nam is [illegible] præenuntiat. Nec Collis plurimus, Longus, sed Ingens [illegible]
Plurimi, genitivus, verbis æstimandi jungitur. Cic. 3. Finib. 14. Sed bonum hoc, de quo agimus, est illud quidem plurimi æstimandum, sed ea æstimatio genere valet, non magnitudine. Subaud. Pretii.
Quod plurimi est ut quisque possidet, ita ditissimus habendus est. Cic. Parad 6.
Ætatis vel plurimum. Cic. 4. Verr. 181. Quod in publicanorum causis vel plurimum ætatis meæ versor, vehementerque illum ordinem observo, satis commode mihi videor, &c. Idem 1. de Finib 53. Itaque ne [illegible] stitiam quidem recte quis dixerit per seipsam optabilem: sed quia jucunditatis vel plurimum afferat.
Plurimum & Minimum, contraria. Cic. 1. de Invent. 25. Exordium sententiarum & gravitatis plurimum debet habere, &c. splendoris, festivitatis, & concinnitudinis minimum.
Plurimum in amicitia amicorum bene suadentium valeat auctoritas. Cic. de Amicit. 44.

PLURIMUM, Adv. [πλεῖστον] h. e. Permultum. Cic. 11. Fam. 16. Is ego utor uno omnium plurimum.
Longe, longeque plurimum. V. LONGUS.
Diligere plurimum aliquem. Cic. 1. Fam. 7.
Posse plurimum dignitate apud aliquem. Cic pro Rosc. Amer. 4.
Præstabat plurimum aliis in muliebri corpore pingendo Zeuxis. Cic. 2. de Invent. 1.
Plurimum, Sæpius. Ter. Phorm. 1. 4. 17. Domum ire pergam [illegible] plurimum est. i. e. Frequenter. Plin. lib. 9. cap. 36. Idem de ursis, lib 8. cap. 36. Pariunt plurimum quinos. Pro hoc vulgus [illegible] dicit, Græcorum more. Quomodo & locutus est Plin. lib. [illegible] ad finem, Nec tam numerosa differentia; tribus ut plurimum [illegible] bus distat. [Gr. ὡς ἐπὶ πλεῖστον, vel ἐπὶ τὸ πλεῖστον, quod Lat. [illegible] plurimum diceres. Sic illi, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, & ὡς ἐπὶ [illegible], quod L. L. non imitatus.

MŪLŬCHA, æ. f. [Μολοχάθ] Fluvius Mauritaniæ De quo Strabo lib. [illegible] Post Mauritaniam (inquit) est Massæsyliorum regio, a Molochath amne (ita Mulucham nominat) initium sumens, &c. Ubi indicat [illegible] flumen in ortum Massæsylios esse, sicut Plinius. Intelligendum [illegible] Mulucham regnorum terminum fuisse, Bocchi quidem Orientem, Jugurthæ vero Occiduum, diverso respectu.

MULVIUS, a, um. Adj. ut Pons Mulvius Romæ, haud longe ab Urbe [illegible] Etruriam tendentibus, cujus meminit Sallust in Catil. cap 45 [illegible] ctant. 1. 21. Ammian. 27. 3. aliique passim. Sunt qui per [illegible] Milvium [illegible] bunt, sed alteram scriptionem ducti præferunt. V. Cort. ad Sallust.

MŪLUS, i. m. [ἡμίονος, ὀρεύς] Plin. lib 8 cap. 44. Ex asino & equa mulus gignitur mense duodecimo, animal viribus in labore eximium. Et paulo post, Equo & asina genitos mares, hinnulos antiqui vocabant, contraque mulos, quos asini & equæ generarent.
Centuriatus mulus. Vopisc. in vita Aureliani, cap 7 extr. Mulum centuriatum comiter curet. Ex quo loco apparet centuriis mulos attributos fuisse, qui publici tamen erant, non privati, ut equus erat [illegible] Centuriatum itaque vocat, ut centuriatus miles dicitur, qui centuriae tributus assignatusque est. Ex Turnebo.
Clitellarius. Cic. in Topic. 36.
Curto mulo ire. Hor. 1. Serm 6. 104. Cauda curta, exp. Schol.
Festinat calidus mulis, gerulisque redemptor. Hor. 2. Epist. 2. 72.
Ornari mulis inter alia etiam Magistratus in provincias proficiscentes solebant publice. i. e. Instrui. V. Cic. 2. de Lege Agr. 32.
Pervehi Romam mulo. Cic 9. Fam. 18.
Utilitates mulorum & asinorum ad usum hominum paratæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 159.
Est & convicium in stupidos ac vecordes Catull. 84. 3.
Mule, nihil sentis. Et Plaut. Cist. 4. 2. 12. Mulo inscitior.
Mulus, Piscis. V. MULLUS.
Muli Mariani, sunt Furculæ, quibus religatas sarcinas viatores gerunt, quarum usum quia Marius attulit, muli Mariani postea appellati. Frontin. lib. 4 Strateg cap 1 7.

MŪLA, æ. f. [ἡμίονος] Plin. lib. 8. cap. 44. Gignitur autem mulus ex equo & asina, sed effrenis, & tarditatis indomitæ.
Carrucaria. V. CARRUS.
Feta. Juven. 13. Sat. 66.
Missa pastum. Hor. 1. Serm. 5. 19.
Mundæ nitet ungula mulæ. Juven. 7. Sat. 181.
Calceare mulas. V. Calceo, in CALX, pro posteriore parte pedis.
Cum mula pepererit, proverbialiter dicitur de Re nunquam eventura. Suet. Galb. cap. 4. ubi V. Beroald.

MULĀRIS, e. Adj. [ἡμιονικός] Columel. lib. 6. cap. 27. Est enim generosa materies, quæ circo, sacrisque certaminibus, equos præbet. & mularis, quæ pretio fetus sui comparatur generoso.

MULĪNUS, a, um. Adj. Juven. 16. Sat. 23.
Declamatoris mulino corde Vagelli. i. e. Ignavo, inquit Schol nl Mutinensis.
Ungula mulina. Vitruv. lib 8. cap. 3.

MULIO, ōnis. m. [ἡμιονηγός] Qui mulos clitellarios, sive quadrigarios ducit. Martial. lib 9. 58
Nec pigri rota cassa mulionis. Sic, lib. 13. 11.

Digitized by Google

Mulio, Culicum genus. Plin. lib. 11. cap. 18. Impugnant eas naturæ ejusdem degeneres vespæ atque crabrones, & e culicum genere, qui vocantur muliones.

MULIŌNIUS, a, um. Adj. [ἡμιονηλατικός] Quod ad mulionem pertinet. Cic. pro Sext. 82. Mulioniam pænulam arripuit, cum qua primum Romam ad comitia venerat; messoria se corbe contexit.

MULICURIUS, i. m. Qui mulos curat. Gloss. Lat. Gr. Mulicurius, [illegible].

MULOCISIARIUS, i. m. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Mulocisiarius, carocarius.

MULOMEDĬCUS, i. m. Firmicus lib. 8. cap. 13. In Scorpii parte duodecima oritur Centaurus Hoc oriente qui natus fuerit, aut erit auriga, aut equorum nutritor & cultor, aut mulomedicus, vel equitiarius. Mulomedicum interpretor, Mulorum aliorumque veterinorum medicum, qui & Veterinarius dicitur.

MULOMEDICĪNA, æ. f. quæ & Veterinaria ars dicitur. Quatuor libros mulomedicinæ scripsit Vegetius, qui exstant.

M U M

MUMASTIS, is. [Μάμαστος] Cariæ oppidum; cujus incolæ dicuntur Mumastitæ. Steph.

MUMMIUS, Nomen gentis Romanæ nobilis. Ex qua

L. Mummius, cognomento Achaicus, Corinthum bello captam diruit, Italiamque vasis Corinthiis, æneisque signis implevit. Auctor Plin. lib. 34 cap. 3. & 7.

P. Mummius dexteritate morum valde commendatus est. V. Cic. 2. de Orat. 271.

Alius Poeta Latinus. V. Macrob. 1. Saturn. 10.

MUMMIĀNUS, a, um. Adj. ut, Ædificia Mummiana. Festus.

M U N

MVN. Munere, Municeps, Municipium. MVNIC. Municeps. MVNN. Municipus. MVNP. Municipium.

MUNATIUS, i. m. Gentis Romanæ nomen, ex qua L. Munatius Plancus, Orator & discipulus Ciceronis. De cujus perfidia, pessimoque ingenio Vellej. lib. 2. cap. 63, 69, & seq. V. Ad eum exstant aliquot Cic. epistolæ lib. 10. ad fam. & Horatii Carmen. 1. 7, conf. LUGDUNUM.

MUNDA, æ. f. Urbs est Hispaniæ ulterioris, ubi Cæsar pugnavit contra filios Pompeii. Auctor Plin lib. 3. cap 1. Vide & lib. 36. cap. 18.

MUNDUS, a, um. Adj. [καθαρός, καθάριος] Purum, tersum, politum significat. Ter. Eun. 5. 4. 12.

Quæ dum foris sunt, nihil videtur mundius,
Nec magis compositum quicquam.

Mundus & elegans. Cic. 2. de Finib. 23. Nemo nostrûm istius generis asotos jucunde putat vivere, mundos, elegantes, optimis cocis, pistoribus, piscatu, aucupio, venatione, his omnibus exquisitis, vitantes cruditatem, &c.

Cœnæ Hor. 3. Carm. 29. 14. h. e. Neque sordidæ, neque nimis opiparæ & sumptuosæ, ut 2. Serm. 2. 65.

Mundus erit, qui non offendet sordibus, atque
In neutram cultus partem, &c.

Corpore mundo culta femina. Lucret. lib. 4. 1276.

Supellex. Hor. 1. Epist. 5. 7.

Vir mundus & elegans. Cic. 2. de Finib. 23.

Compar. Hor. 2. Serm. 7. 12.

Mundior justo cultus. Liv. 8. 17.

Superl. Senec. Epist. 70. Servitus mundissima.

Squala mundissima. Columel. 7. 3. Ibid. cap. 9. extr. Mundissimum cubile.

MUNDE, Adv. Pompon. apud Non. 4. 3. Aptate, pueri, munde atque ampliter convivium.

Superl. Cato R. R cap 66. Quam mundissime purissimeque fiat.

MUNDUS, i. m. [κόσμος] dicitur Ornatus muliebris, quo scilicet mulier mundior fit. In cujus appellatione continetur speculum, armillæ, annuli, gemmæ, & similia, quibus mulier ornatur. Accius apud Fest. in voce, Cum virginali mundo clam patre. Liv. 32. 40. Non aurum modo iis, sed postremo quoque vestem, mundumque omnem muliebrem ademit.

Mundus muliebris dictus a munditia. Varr. de L. L. lib. 4. 29. pr.

Mundum ab Ornatu distinguunt JCti, & etiam Varro; & similiter Tertull. de Habit. Mulieb. cap. 3. Habitus feminæ duplicem speciem circumfert, cultum & ornatum. Cultum dicimus, quem mundum muliebrem vocant: Ornatum, quem immundum muliebrem convenit dici. Ille in auro & argento, & gemmis & vestibus deputatur; Iste in cura capilli, & cutis & earum partium corporis quæ oculos trahunt, &c.

In mundo esse. V. IN.

Mundum, neutro genere dixit Lucilius, Legavit quidam uxori mundum omnem, penumque. Nonius 3. 143.

Mundus etiam dicitur Cælum, & quicquid cæli ambitu continetur. Nam sicut Græci κόσμον, quod apud nos ornatum significat; ita nos a perfecta absolutaque elegantia vocamus mundum, quod nihil eo sit mundius & pulchrius & ornatius Hæc ex Plin lib. 2 cap. 3. & 4. Cic. 3 de Finib. 64 Mundum autem censent regi numine deorum, eumque esse quasi communem urbem & civitatem hominum & deorum, & unumquemque nostrûm hujus mundi esse partem, ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostræ anteponamus.

Mundus, interdum Terra est, qui quidem est mundus inferior, ut quum veteres Mundum patere dicebant: quin & tum terræ partem inferiorem patere censebant, ut mundus potius subterraneus intelligeretur, qui alio tempore clausus esset, ut maria clausa esse dicuntur & aperta. Mundus autem etiam Cælum est, qui mundus est superior, & a Cicerone in Timæo appellatur Mundus lucens. Hæc Turnebus Advers. 19. 24.

Sex modis hoc vocabulum usurpari Manilio observat Scalig ad Manil. 5. p. 323. ed Brecl. De complexu cæli & terræ; de Domicilio Deorum; de Deorum & hominum corpore; de Æthere; de Orbe stellarum inerrantium; de Providentia.

Mundus, est quasi Communis deorum atque hominum domus aut urbs utrorumque. Cic. 2. de Nat. Deor. 154.

In rerum natura totoque mundo quæ constant, quæque moventur. Cic. de Amicit. 24.

Principio Ipse mundus deorum hominumque causa factus est; quæcunque in eo sunt, & parata ad fructum hominum & inventa sunt. Cic. 2. de Nat. Deor. 154.

Arx siderea mundi. Ovid. 3. Amor. 10. 21.

Cardo. Ovid. 2. de Pont. 10. 45. i. e. Polus alter.

Declinatio mundi. V. Declinatio, in DECLINO.

Extremum & ultimum mundi, cælum est. Cic. 2. de Divin. 91.

Fabricator. Ovid. 1. Met. 57.

Lumina clarissima mundi, Liber & alma Ceres. h. e. Sol & Luna. Virg. 1. Georg. 5.

Machina mundi Lucret lib. 5. 97.

Mœnia flammantia. Lucret. lib. 1. 74.

Moles operosa Ovid. 1. Met. 258.

Novitas. Lucret. lib. 5. 941.

Oculus mundi, Sol. Ovid. 4. Met. 228.

Orbis mundi Virg. 6. Ecl. 35.

Regio ultima magni. Ovid. 4. Trist. 4. 83.

Ruina. Lucan. lib. 4. 393.

Species serena. Lucret. lib. 4. 138.

Vetustas arcana. Stat. 4. Theb. 32.

Vigiles mundi, Sol & Luna. Lucret. lib. 5. 1433.

Æternus. Senec. Herc. OEth. 16.

Annosus. Senec. OEdip. 3.

Arduus. V. ARDUUS.

Capax. Ovid. 2. Trist. 38.

Citatus. Senec. Herc. OEth. 15.

Compositus. Quintil. lib. 1. cap. 17. Claros nomine sapientiæ viros nemo dubitaverit studiosos musicæ fuisse, quum Pythagoras, atque eum secuti, acceptam sine dubio antiquitus opinionem vulgaverint, mundum ipsum ea ratione esse compositum, quam postea sit lyra imitata.

Concitatus. Senec. Agamemn. 9.

Dives. Ovid. 2. Met. 95.

Divulsus. Lucan. lib. 1. 80.

Genitalis. Sil. lib. 13. 528.

Immensi mundi publica lux, Sol. Ovid. 2. Met. 35.

Lucentem mundum nos nominamus, varietate distinctum bene Græci κόσμον. Cic. de Univers. 31. V. quæ supra ex Turnebo adduximus.

Magni primordia. Ovid. 15. Met. 68.

Patulus. Lucret. lib. 6. 107.

Picti sidera. Senec. Thyest. 9.

Pulcherrimus. Claud. 4. Cons. Hon. 283.

Stelliger. Senec. Herc. fur. 13.

Triformis mundi regna. Ovid. 13. Met. 859.

Triplex. Ovid. 12. Met. 40.

Vastus. Ovid. 13. Met. 120.

Administrare & regere mundum. In ADMINISTRO.

Attollit se mundus. In ATTOLLO.

Metiri magnitudinem mundi. Cic. 1. Off. 154.

Nasci mundum, & deficere. Quintil. lib. 5. cap. 10.

Negat sol officium mundo. Ovid 2. Met 385.

Præbet lumina mundo Titan. Ovid. 1. Met. 10.

Reddit Phœbus diem mundo. Senec Agamem. 1. 12.

Rubescit mundus. Ovid. 2. Met. 116.

Mundus etiam pro Genere humano & rebus humanis ponitur. Senec. de Provid. cap. 1. Si providentia mundus ageretur. Item Senec. Herc. OEth. v. 541.

Tu, te precor, quem mundus & superi timent. Et frequenter apud ecclesiasticos. [Potest tamen apud utrumque Senecam, pro ipsa rerum universitate, & partibus ejus singulis accipi, quibus timor poëtica consuetudine tribuitur. Aliter apud Ecclesiasticos pro Hominibus profanis.

Subactus mundus, Devictus. Lucan lib. 1. 160.

Incestare mundum. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 217. Sed in emendatis libris excusum Cælum.

Prosternere mundum. Lucan. lib. 7. 278.

Mundi, num. plurali dixit Lucret lib. 5. 529.

In variis mundis, varia ratione creatis, &c.

MUNDĀNUS, a, um. Adj. [κοσμικός] Quod mundi est. Unde interrogatus philosophus Socrates, cujas esset, mundanum se esse respondit, ut ait Cic. 5. Tusc. 105.

Mundanum pro Cælesti dixit Avienus Arat. v. 47.

MUNDIĀLIS, e. Adj. Idem quod Mundanus. Tertull. de Resurr. carn. cap. 47. Hæc erit vita mundialis.

Litteræ mundiales. Salvian. præfat. de Gubernat. Dei.

Gloria mundialis. Prudent. Cathem. 1. 90.

MUNDIALITER, Adv. ut, Vivere mundialiter. Tertull. de Resurr. carn. cap. 46.

MUNDIPŎTENS, entis. Tertull. de Anima, cap. 23. Mundipotentes principatus.

MUNDITĔNENS, entis. Tertull. adv. Valent. cap. 22. Diabolum munditenentem appellant.

MUNDŬLUS, a, um. Adj. dimin. a Mundus adjectivo; Qui nimia munditia utitur, ut placeat muliercuculis. Plaut. Truc. 3. 2. 13.

Nunc ego istos mundulos urbanos amasios
Hoc ictu exponam. Et Accius apud Non. 2. 583.

MUNDŬLE, Adv. Apul. lib. 2. pr. Aur. Asin. p. 117. Elm. Ipsa lintea tunica mundule amicta.

MUNDĬTER, Adv. [καθαρίως] Plaut. Pœn. 1. 2. 26.

Nam quum sedulo munditer nos habemus,
Vix ægre amatorculos invenimus.

MUNDĬTIA, æ; vel MUNDITIES, ei. f. [καθαριότης] Lautitia, vel Ornatus, quo quis se mundum ac politum tenet. Cic. 1. Off. 130. Adhibenda præterea munditia est, non odiosa neque exquisita nimis; tantum quæ fugiat agrestem & inhumanam negligentiam.

Elegantia & munditia. Cic. in Orat. 79.

Lautitia, munditia, elegantia. Cic. 9. Fam. 20.

Munditiis mundior. Catul. ad Furium 21. 18.

An Munditie? H. St. non inspecto loco.

Viriles minime. Claud. 2. in Eutrop. 337.

Capimur munditiis. Ovid. 3. de Arte Am. 133. [Hic docet Ovidius, quibus in rebus posuerint veteres Munditiem. V. locum omnino.
Facere munditias. Cato R. R. cap. 2. & 39. V. VACIO.

MUNDO, [καθαρίζω] āre. Mundum & nitidum facere. Plin. lib. 15. cap. 6. Ob id crebrius vasa mundanda. Pass. Vulg. Interpr. Gen. 35. 2.

MUNDANS, antis. Partic. Interp. Vulg. Ephes. 5. 26. Mundans eam lavacro aquæ.

MUNDĀTUS, a, um. Partic. ut, Bacca mundata. Columel. 12. 50.

MUNDĀTIO, ōnis. f. Vulg. Interpres Levit. 16. 30. In hac die expiatio erit vestre & mundatio a peccatis.

MUNDĀTOR, ōris. m. Firmic. lib. 8. cap. 19. ad finem, Vicesima octava pars Arietis si in horoscopo fuerit inventa, latrinarum faciat cloacarumque mundatorem. Et cap. 29. Decima tertia pars Aquarii si in horoscopo fuerit inventa, hortorum cultores faciet, vel cloacarum mundatores.

MUNDĀTŌRIUS, a, um. Adj. ut, Mundatorium medicamentum. Plin. Valer. 2. 25.

MUNDITIOR, āri. Mundum esse. Plaut. Cas. 2. 3. 9. Munditiarei deo. Sed Gronov. legit, Munditia antideo.

MUNDICĬNA, æ. f. Apul. Apol. p. 77. Mundicinæ dentium, i. e. Medicinæ ad munditiam dentium concilhandam.

MUNDICORS, cordis. Adj. August. Serm. 14. de Sanct.

MUNDIFĬCO, āre. Macer 3. 12. Mundificare stomachum.

MUNDIFICĀTUS, a, um. Partic. ut,. Corpore mundificata. Const. Afer 7. 3.

MUNDIFICĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Medicina mundificativa. Const. Afer 7. 6.

MUNERARIUS, **MUNERATOR**, **MUNERO**, āre. V. MUNUS.

MUNGO, munxi, munctum, [μύσσω] ĕre. quasi Mucum agere.

MUNGOR. depon. aliquando legitur apud antiquos. Cato de Libaris educandis, Neque mungentur libertatem. apud Non. 7. 11. Sed hodie legitur Emungerentur.

MUNCTIO, ōnis. f. ut, Munctiones muculentæ. Arnob. 3. p. 107.

MUNIA, **MUNICEPS**, **MUNIFEX**, **MUNIFICENTIA**. In MUNUS.

MŪNIO, īvi, ītum, [ἀσφαλίζω, ὀχυρόω, τειχίζω, προφυλάσσω] īre. Fulcire, fortificare, reficere, reparare, præparare, defendere. Perott. Munio, proprie Instruo, orno, & quasi muneribus compleo. Plaut. Mil. 2. 2. 73.

Magnum illic homo rem incipissis: magna munis mœnia.

Putantur esse Mœnia, a Munio, fortasse autem Munio a Mœnia, quasi Mœnio. Hinc pro τειχίζω dicitur Munio: & verisimile est, dictum fuisse Mœnio, ad imitationem Græci τειχίζω, ut sicut illi ex [illegible] fecerant τειχίζω, ita ex Mœnia fieret verbum. Cruquius in Or. Cic. pro Milone. Dicimus Munire, quasi Mœnire, quod nihil aliud est, quam Mœnibus & muris cingere. Hanc ob rem in antiquis exempl. scriptum invenimus Mœnire, sicut & Pœnire, pro Punire. a Pœna, & Impœne. pro Impune. Posteriores autem maluerunt œ diphthongum in u, ut fere in omnibus aliis. H. St.

Aditus insulæ mirificis molibus munire. Cic. 4. Att. 15.

Castra. Cæs. 1. Bell. Gall. 49. Primam & secundam aciem in armis esse, tertiam castra munire jussit.

Oppidum & arcem. Cic. de Prov. Consul. 4.

Oppidum vi multa. Virg. 1. Æn. 275.

Munire a frigore. Columel. Quantumque res patietur, a frigore & tempestatibus muniemus.

Ad aliqua tempore se. Cic. 9. Fam. 18.

Ad illud se munire videntur, ne immiscuisse se credantur; non ad illud, ut sumptum consequantur. Ulpian. in l. At si quis. §. sed interdum. D. de relig. & sumpt. funer.

Contra pudorem se. Tacit. in Vit. Agric. 45.

Coloniam præsidiis, custodiis, vigiliisque. Cic. 1 in Catil. 8.

Gentem aliquam coloniis munire. Cic. pro Flacc. 64.

Ignem ita munire ne evagetur. Ulpian. in l. Si Servus servum. §. Si fornacarius. D. ad legem Aquiliam.

Imperium munire. i. e. Firmare vim dominationis. Nepos in Reg. cap. 2. 4.

Præsidia Reipublicæ munire, intercludere omnes seditionum vias. Cic. pro C. Rabir. perd. r. 3.

Se præclare & tueri & munire benevolentia multorum. Cic. 2. de Finib. 98.

Se misericordia & liberalitate. Cic. 9. Att. 8.

Fidelitate novarum necessitudinum contra veterum inimicorum perfidiam muniendum me putavi. Cic. 4. Fam. 14.

Senectam gnatis. Lucret. lib 4. 1249.

Subsidia frumentaria Reipublicæ firmissimis præsidiis classibusque. Cic. pro Lege Manil. 34.

Aditum sibi. Cic. pro Cluent. 31. Ut ud hoc nefarium facinus accederet, aditum sibi aliis sceleribus ante munivit. V. Viam p. p.

Iter. Liv. 25. 11. Sic

Rupem munire. Liv. 21. 37. pr. Inde ad rupem muniendam, per quam unam via esse poterat, milites ducti. Alii legunt, Minuendam, sed male. Interpretor autem hic Munire, Per rupem viam aperire, viamque in ea munire, & tanquam struere: id est, eam cædere, & in ea opere laboreque militari complanare & æquare iter, aut deorsum deprimere, & declive reddere quodam anfractu molli. Itaque qui aggerem jaciunt, fossas aperiunt, vias muniunt militiæ, munitores vocantur. Esse autem ita legendum ex eo etiam apparet, quod non longe hinc scribitur, Et quies muniendo fessis hominibus triduo data. Turnebus 13. 18.

Viam munire. Repurgare, reficere, ac substruere. Interdum lapidibus, quales sunt viæ Romanæ a plerisque portis in multorum dierum iter silicibus stratæ. Cic. pro Milon. 17. Perinde quasi Appius ille Cæcus viam munierit. non qua populus uteretur, sed ubi impune sui posteri latrocinarentur? Dicimus etiam ut Viam, ita Ripam munire, Alveum munire, Aditum munire, quum illa reficimus aut reparamus. Hactenus Valla.

Viam munire. per translationem, de corporalibus ad incorporalia. Quintil. lib. 3. cap. 1. Propterea quod plurimi auctores, quamvis eodem tenderent, vias tamen diversas munierunt, & in suam quisque induxit sequentes. Cic. 1. Tusc. 32. Abiit ad deos Hercules: nunquam abiisset, nisi quum inter homines esset, eam sibi viam munivisset.

Viam munire ad. Cic. 1. Att. 24. Sed tamen quoniam illa sunt tam infirma, munitur quædam nobis ad retinendas opes nostras tuta, ut spero, via. Idem 3. Verr. 64. Alia sibi ratione viam munire ad stuprum cœpit.

Viam accusandi alicui munire, adipiscendi obstruere. Cic. pro Muren. 48.

MUNIENS, entis. Curt. 4. 2. 23. Munientibus coria velaque jussit obtendi.

MUNIOR, iri. passiv. non facile reperias, excepta tertia indicativi persona, Munitur, & infinitivum Muniri. Cic. de Senect. 51. Munitur contra avium morsum vallo aristarum.

India munitur vallo eburno. Lucret. lib. 2. 538.

Muniri & ornari bonorum omnium præsidio. Cic. pro Flacc. 103.

Virtute muniri. Cic. de Amicit. 30. Ut enim quisque sibi plurimum confidit, & ut quisque maxime virtute sic munitus est, ut nullius egeat, &c.

MUNĪTUS, a, um. [ὀχυρός, ἀσφαλής] Adj. ex Partic. Cic. 2. Q. frat. 3. Dixitque aperte, se munitiorem ad custodiendam vitam suam fore, quam Africanus fuisset.

Nihil tam munitum, quod non expugnari possit. Cic. 2. Verr. 4.

Contra hostes septus & munitus. Cic. 1. de Finib. 51.

Latera concædibus munitus. Tacit. 1. Ann. 50 pr.

A propinquis munitus. V. A vel AB præpositiones.

Amicis non paucis. Ovid. 2. de Pont. 3. 24.

Amicitiis partis & fundatis fretum ac munitum esse oportet. Cic. de Petit. Consul. 21.

Benevolentia hominum firmissima muniti sumus. Cic. 2. Att. 25.

Judicibus Ædilis munitus, stipatus sicariis, septus armatis. Cic. pro Sext. 95.

Timore nullo munitus. Propert. lib. 3. 12. 17.

Amici ingenio alicujus munitiores. Cic. pro Muren. 56.

Arx munitissima. Liv. 26. 48.

Castella. Cic. 2. Fam. 9.

Delicta munita auctoritate alicujus. Sallust. in Jugurth. cap. 28.

Domus clausa satis & munita alicui. Cic. pro Lege Manil. 65.

Domus munita publico omni præcipuo & divino & humano jure. Cic. de Arusp. Respon. 14.

Domus tot Senatusconsultis munita atque septa. Cic. de Arusp. Respons. 15.

Equus, Cataphractus. Propert. lib. 4. 3. 8.

Iter. Sil. lib. 15. 506. al. Rapidum.

Libertas lenitate legum munita. Cic. pro C. Rabir. perd. r. 10.

Locus munitissimus habendi Senatus. Cic. 1. in Catil. 1.

Locus urbis munitissimus. Varr. de L. L. lib. 4. 32.

Oppidum munitissimum oppugnare. Cic. 2. Fam. 9.

Palpebræ tanquam vallo pilorum munitæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 143.

Pectus munitum sapientia gerere. Cic. 1. de Divin. 45. Ex Accio.

Portus munitissimus. Cic. 2. Verr. 13.

Via ad ad Consulatum munita. Cic. pro Muren. 23.

Compar. & Superl. exempla pete ex superioribus.

MUNĪTE. Adv. Compar. Varr. de L. L. 4. 32. Opere muniebant mœnia, quo munitius essent.

MUNĪTIO, ōnis. f. [ὀχύρωσις, ἐπιτείχισμα] Cæs. 1. Bell. Gall. 9. Operis munitione, & militum concursu, & telis repulsi.

Loci munitio. Quintil. lib. 3. cap. 7

Operibus munitionibusque sæpire urbem aliquam. Cic. 13. Philip. 20.

Ex viarum munitione quæstum facere. Cic. pro Font. 7.

Munitione ac mole lapidum disjunctus a mari fons. Cic. 6. Verr. 118.

MUNĪTOR, ōris. m. [ὀχυρωτής] Liv. 27. 13. Castra inde ponentem, pugnando undique in munitores, operibus prohibet. Idem 7. 23.

MUNĪTŌRIUM, i. n. Præcinctorium vel succinctorium. Isidor. Gloss.

MUNĪTŪRA, æ. f. Munimen. Ferret Mus. Lapid. p. 73. STRVCTVRAM CVM MVNITVRA SARCOPHAGI SVIS IMPENSIS FECIT.

MUNĪMEN, ĭnis. f. [ὀχύρωμα] Munitio est, proprie castrorum ceterarumque rerum, quæ contra adventum hostium muniuntur, sive vallo, sive fossa, sive alio quovis modo. Dicitur & de aliis rebus. Virg. 2. Georg. 352.

— hoc effusos munimen ad imbres.

Munimen nullo quassabile ferro. Lucan. lib. 6. 22.

MUNĪMENTUM, i. n. [ὀχύρωμα, ἔρυμα] Idem. Liv. 1. 33. Quiritium quoque fossa, haud parvum munimentum a planioribus aditu locis, Anci regis opus est.

Insistere munimentis. Tacit. 1. Ann. 3. Sed quo pluribus munimentis insisteret. Sic enim prorsus legendum est, quum ista se ratione magis muniisse dicat. Fere tamen in omnibus exemplis Monimentis scribitur. Restituit Turneb.

Præbere munimenta. Cæs. 2. Bell. Gall. 17. Instar muri sæpes munimenta præbent.

Tenere se munimentis, & majores copias opperire jubetur. Tacit. 13. Ann. 36.

Togæ munimenta. Juven. 9. Sat. 29.

MUNĪBĬLIS, e. Adj. Sidon. 2. Epist. 2. Porticus columnis invidiosa munibilibus.

MUNĪTO, [προφυλάσσω] āre. frequent. Cic. pro Rosc. Amer. 140. Nunc vero quam viam munitet, quod iter affectet, videtis. Turnebus hic, Munitare, pro Munire cupere, sine frequentationis significatione. Ego puto pro Munire incipere. Vide Dialogum meum Pseudo-Ciceronianum. H. St.

MUNIA, V. MUNUS.

MŪNUS, ĕris. n. [γέρας, δῶρον, ἔργον] Donum dictum munus, ut ait Varro. lib. 4. extr. de L. L. ab eo quod qui mutuo animo sunt, id dant officii gratia. Festus, Munus, donum quod officii gratia datur. Paulus in l. Munus. D. de Verborum & rerum signific. Munus, inquit, tribus modis dicitur: Uno, donum: & inde munera dici, dari, mittive. Altero, onus: quod quum remittitur, vacationem militiæ, munerisque præstat; inde immunitatem appellari. Tertio, officium: unde munera militaria, & quosdam milites, munifices vocari. igitur & municipes dici, quod munera civilia capiant.

Munus & donum. V. DONUM.

Deorum immortalium munera, beneficia parentum. Cic. Post red. in Senat. 2. Virg. 2. Georg. 5.

Huc pater o Lenæe! tuis hic omnia plena Muneribus.

Liberi jocosi munera, Vinum. Hor. 4. Carm. 15. 26.

Acceptissima. Ovid. 17. Epist. 72.

Caca

Digitized by Google

Cæca Fortunæ. Senec. Hippol. 9.
Exiguum. Ovid. 2. de Arte Am. 286.
Extremum. Virg. 8. Ecl. 60.
Fera mœnere militiai. Lucret. lib. 1. 30. Mœnera autem antique more dictum est pro Munera, œ pro u, ut a Pœnis, Punicum, & Mœrorum, pro murorum. [Hic est ἔργον.
Funestum. Ovid. 2. Met. 88.
Hamata. V. HAMUS.
Inania. Ovid. 2. Met. 341.
Inenarrabile. V. INENARRABILIS.
Intemerata. Virg. 3. Æn. 178.
Leve. Ovid. 1. Met. 620.
Memorabile. Ovid. 14. Met. 225.
Miserabile. Stat. 8. Theb. 652.
Naturale munus decoris. Ovid. 14. Met. 684.
Nocitura. Ovid. 11. Met. 104.
Pexa. V. PECTO.
Popularia. Cic. 2. Off. 56.
Publica. Ovid, 6. Met. 351.
Regale. Senec. Herc. fur. 6.
Secreta, Juven. 9. Sat. 53.
Triste. Ovid. 9. Met. 4.
Viscata. V. VISCUS, visci.
Votiva. Ovid. 15. Epist. 211.
Accipere aliquid in muneribus. V. ACCIPIO.
Afferre munus. Cic. 2. de Divin. 5. Quod munus Reipublicæ afferre majus meliusve possumus, quam si, &c.
Augere verbis. V. AUGEO.
Beare parvo aliquem. Hor. 1. Epist. 18. 75.
Cedere. Ovid. 8. Met. 862. Illa dei munus bene cedere sensit.
Certare muneribus. Virg. 2. Ecl. 57.
Collocare munus. Cic. 7. Verr. 55.
Consignare. Cic. 12. Fam.
Contendere cum aliquo muneribus. In CONTENDO.
Corrumpere aliquem. Hor. 1. Serm. 9. 57.
Cumulare magnis aliquem. Virg. 5. Æn. 532.
Decorare supremis aliquem. Virg. 11. Æn. 25.
Est tui muneris. Ovid. 1. Trist. 5. 6.
Eripere exsequiarum. Cic. pro Cluent. 28.
Despicere alicujus. Ovid. 13. Met. 839.
Dare dignum alicui. Virg. 5. Æn. 355.
Dare extremum. Virg. 4. Æn. 429.
Dare mirificum populo. Cic. 3. Q. frat. 8. extr. [Hic est Spectaculum.
Dare aliquid muneri. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Donat præstanti juvenem. Virg. 5. Æn. 361.
Donare promisso aliquem. Virg. 5. Æn. 282.
Donatus pingui. Hor. 2. Epist. 1. 267.
Donatum divino munere Reip. videri. Cic. de Arusp. Resp. 6.
Facere rem aliquam sui muneris. Tacit. 15. Ann. 52. de conjuratione in Neronem verba faciens, Plerique Vestini quoque Consulis acre ingenium vitavisse Pisonem crediderunt, ne a libertate moveretur, vel delecto Imperatore alio, sui muneris Rempublicam faceret. V. Gruter. Suspicion. 1. 13.
Ferre templis. Virg. 4. Æn. 217.
Lenire muneribus, congiariis, epulis multitudinem imperitam. Cic. 2. Philip. 116.
Mittere alicui. Cic. 4. Verr. 62. Mittit homini munera satis large, hæc ad usum domesticum, vini & olei quod visum erat; etiam tritici quod satis esset.
Mittere aliquid muneri alicui. Catull. in Asin. 12. 15.
Obtrudere fœdum alicui. Claud. 1. in Eutrop. 41.
Offerre aliquid muneri. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Ornare verbis. V. ORNO.
Parta meæ Veneri sunt. Virg. 3. Ecl. 68.
Pensare munere. Ovid. 3. Trist. 11. 48.
Placant munera aliquem. Ovid. 3. de Arte Am. 653.

Munera (crede mihi) placant hominesque, deosque. Al. Capiunt.

Poscere aliquem. Ovid. 3. de Arte Am. 805.
Servabere nostro. Ovid. 7. Met. 93.
Solvere alicui. Ovid. 11. Met. 104.
Sordent tibi nostra. Virg. 2. Ecl. 44.
Spernere. Virg. 7. Æn. 261.
Terere. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 4.
Vescimur terræ munere. Hor. 2. Carm. 14. 10.
Munus proprie est quod necessario subimus, lege, more, imperiove ejus, qui jubendi habet potestatem. Dona autem proprie sunt, quæ nulla necessitate, jure, officio, sed sponte præstantur: quæ si non præstentur, nulla reprehensio est: & si præstentur, plerumque laus inest. sed in summa, in hoc ventum est, ut non quodcunque munus, id & donum accipiatur: at quod donum fuerit, id munus recte dicatur. Martianus in lege Munus proprie. D. de Verborum & rerum signific.
Munus, [ἔργον] (inquit Festus) significat etiam Officium, quum dicitur quis munere fungi. Cic. 1. Off. 15. Ejusque virtutis hoc munus proprium.
Erat in oppidis Græciæ munus quoddam recipiendorum hospitio Senatorum, legatorum, magistratuum, quod προξενία dicebatur; quique eos recipiebant, qui hospitio publico cum civitate erant conjuncti, πρόξενοι dicebantur. Hoc munus significat Cic. 3. Verr. 65. quum scribit, Ostendit munus illud suum non esse; se, cum suæ partes essent hospitum recipiendorum, tum ipsos tamen prætores & consules, non legatorum asseclas recipere solere. Annotavit Turnebus.
Tuum est hoc munus, tuæ partes. Cic. 11. Fam. 5.
Hoc proprium tuum munus est, ut ita erudiatur, ut & patri, & Scipioni nostro, & tibi tam propinquo respondeat. Cic. 3. de Finib. 8.
Animi munus est, ratione uti. Cic. 3. Tusc. 15.
Belli munera. Liv. 24. 35.
Officii. Cic. de Senect. 29. An ne eas quidem vires senectuti relinquemus, ut adolescentulos doceat, instituat, ad omne officii munus instruat? Ibid. 34. Senectutis nullus certus est terminus, recteque in ea vivitur, quoad munus officii exsequi possis, & tamen mortem contemnere.
Officii ac studii erga aliquem. Cic. 6. Fam. 14.
Principum munus est, resistere levitati multitudinis. Cic. pro Milon. 22.
Solitudinis. Cic. 3. Off. 4. Nulla tamen ejus ingenii monumenta mandata litteris, nullum opus otii, nullum solitudinis munus exstat [i. e. ἔργον.
Vitæ. Cic. 1. de Finib. 11. Quis alienum putet ejus esse dignitatis, quam mihi quisque tribuit, quid omni in munere vitæ optimum & verissimum sit exquirere?
Officium & Munus. Cic. 2. de Orat. 262. Tamen ab oratoris proprio officio atque munere sejuncta esse arbitror.
Onus & Munus. Cic. 1. de Orat. 116. Magnum quiddam est, onus ac munus suscipere, atque profiteri se, &c.
Societas tanti ac tam præclari muneris. Cic. 5. Fam. 2.
Annuum. Cic. 6. Att. 5.
Assignatum. V. ASSIGNO.
Candidatorium. V. Fungi candidatorio.
Grande. Hor. 2. Carm. 1. 11.
Personale munus. V. Vigilantia & sollicitudo animi, in VIGIL.
Plena honorum. Hor. 4. Carm. 14. 2.
Administrare laute munus suum. V. LAUTUS.
Colere & efficere. Cic. 1. de Legib. 26. Cujus muneris colendi efficiendique causa, nati & in lucem editi sumus.
Conficere. Cic. in Partit. 132. Eo exposito, munus promissi omne confecero.
Curare munus suum. V. CURO.
Deferre alicui. Cic. 8. Fam. 8.
Defugere. Cic. 8. Att. 3.
Dare immunitatem munerum alicui. Cic. 4. Acad. 121.
Exsequi. Cic. de Senect. 34. Exsequi omnia regis officia & munera. De Masinissa.
Explere susceptum Reip. Cic. de Provinc. Conf. 35.
Explere amicitiæ. Cic. de Amicit. 69.
Fungi candidatorio. Cic. 1. Att. 1. In omni munere candidatorio fungendo. Idem 1. de Legib. 10. Senectutis non inertis grato atque honesto fungerer munere.
Fungi amici munere. Hor. 1. Epist. 9. 5.
Fungi corporis munus. Cic. de Amicit. 22.
Habere aliquod. Cic. 2. de Legib. 6. Tanquam id habuerit operis ac muneris, ut hanc nobis efficeret sedem, ad disputandum, &c.
Inanı alicujus. Virg. 5. Æn. 846.
Injungere. V. INJUNGO.
Inserere negotiis. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Insistere. V. INSISTO.
Obire. V. OBEO.
Orbari pristinis. Cic. 2. de Divin. 7. Quod quum accidisset nostræ Reip. tum pristinis orbati muneribus, hæc studia revocare cœpimus, ut & animus molestiis hac potissimum re levaretur.
Perficere susceptum. Virg. 6. Æn. 629.
Perfungi. Cic. de Senect. 77. Dum sumus in his inclusi compagibus corporis, munere quodam necessitatis, & gravi opere perfungimur.
Præponere alicui muneri aliquem. Cic. 2. de Orat. 41.
Præstare. Cic. 2. de Orat. 38.
Regit fera munera belli Mars. Lucret. lib. 1. 33.
Succedere muneri. Cic. 6. Verr. 81.
Suscipere. Quintil. in proœm. lib. 4.
Sustinebat magnum de jure respondendi Rutilius. Cic. de Clar. Orat. 113.
Esse tanti ministrum. Cic. 1. de Nat. Deor. 19.
Tenere suum. Cic. 5. Tusc. 38.
Traducere. Cic. 5. Att. 9.
Tueri. Cic. 10. Fam. 12.
Munus, Spectaculum gladiatorium, aut ferarum, cum quibus homines depugnarent. Cic. 2. Off. 57. Itaque & P. Crassus, cum cognomine dives, tum etiam copiis, functus est Ædilitio maximo munere. Et paulo post, Magnificentissima vero nostri Pompeji munera secundo Consulatu. Suet. in Cæs. cap. 39. Edidit spectacula varii generis, munus gladiatorium, ludos etiam regionatim urbe tota. i. e. Per regiones Urbis, quæ numero quatuordecim erant: ut quælibet Urbis regio suos ac veluti peculiares ludos haberet. Hinc illud Cic. 6. Fam. 19. De curatione aliqua munerum regionum cum Oppio locutus sum. Plin. lib. 33. cap. 3. sine adjectione dixit, ut Suetonius, sed pro Ferarum spectaculo, Cæsar (inquit) qui postea Dictator fuit, primus in Ædilitate, munere patris funebri, omni apparatu arenæ argenteo usus est. Hæc Budæus. V. seqq. Plinii. Sic in Calig. cap. 18. Munera gladiatoria, partim in amphitheatro &c. H. St. Fere nec de alio genere absolute ponitur.
Ædilitium munus magnificentissimum. Cic. 11. Fam. 16. Quamquam Lamia summo splendore, summa gratia est, magnificentissimo munere Ædilitio, tamen, &c.
Præbere alicujus. Cic. pro Sull. 54.
Munera etiam dicuntur Loca seu Theatra, in quibus eduntur munera. Vellejus 2. 130. pr. Quam magnifici animi temperamento Cnæi quoque Pompeji munera absumpta igni restituit? Conf. Idem 2. 48. 2. Ovid. 1. de Arte Am. 69. V. Gerh. Vossius ad l. c. Vell. & Heins. ad Ovid. 6. Fast. 92. p. 194.
MUNERARIUS, i. m. [ἀγωνοθέτης] Muneris gladiatorii exhibitor. Suet. in Domit. cap. 10. Patremfamilias quod Thræcem Mirmilloni parem, munerario imparem dixerat, detractum e spectaculis in arenam, canibus objecit. Quibus verbis munerarius Domitianus dicitur, ut ludorum exhibitor, a quo Thrax coactus fuerit depugnare; hoc enim significat imparem ei fuisse: quæ figura sermonis exitialis homini intempestive faceto fuit. Quintil. lib. 8. cap. 3. Munerarium Augustus primus dixit.
MUNERALIS, e. Adj. [περὶ δώρων] Quod ad munus pertinet; unde, Muneralis lex, qua Cincius (ut ait Festus) cavit, ne cui liceret ob causam orandam munus aut donum accipere. Plaut. 2. Fragm. 13.

Neque muneralem legem, neque lenoniam,
Rogata fuerit necne, flocci æstimo.

MUNUSCULUM, i. n. diminut. [χαρισμάτιον] Cic. 1. Att. 5. Tulliola, deliciolæ nostræ, tuum munusculum flagitat. Virg. 4. Ecl. 18.

At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu, &c.

Non ingrata. Catul. Argon. 62. 203.

Non

Non invisa. Hor. 1. Epist. 7. 17.
Condonma munusculum. V. CONDONO.
Deferre alicui. Cic. 8. Fam. 8. Nemini hoc deferre munusculum malrét, quam suo accusatori. Ironice de Accusatione.
Promittere. Catul. Argon. 62. 103.

MUNUSCULARIUS, i. m. Qui munuscula corradit. Apud August. V. Saresb. 3. 11. & 12. Isidor. Gloss.

MUNERO, [δωρέομαι] āre. & MUNEROR, āri. dep. Donare, vel dono dare. Macrob. 1. Saturn. 7. Janus, quum Saturnum classe provectum excepisset hospitio, & ab eo edoctus peritiam juris, ferum illum & rudem ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regni eum societate muneravit. Cic. 2. de Invent. 3. Aliud alii commodi aliquo adjuncto incommodo muneratur. Et Gell. lib. 18. cap. 12. Verba patiendi pro agentibus in omnibus ferma veterum scriptis reperiuntur; ex quibus sunt pauca ista quæ nunc meminimus: Muneror te, pro munero, &c.
Aliquem munerari re aliqua. Hor. Epod. 2. 21.
Ut gaudet insitiva decerpens pira;
Certantem & uvam purpuræ;
Qua muneretur te, Priape, &c. I. e. Donet te. Sic Ter. Heaut. 2. 3. 59. Munerarier ancillas primum, &c.

MUNERATUS, a, um. Partic. Pass. Ammian. 14. 7. Mulier munerata vehiculoque imposita. Et Spartianus Adriano, cap. 3. Atque ob hoc se a Trajano locupletissime muneratum.

MUNERABUNDUS, a, um. Adj. Apul. 11. Met. p. 265. Quisque munerabundi ad meum festinant illico reducem ab inferis conspectum.

MUNERATIO, ōnis. f. Ulpian. l. 1. §. 5. ff. de tutelæ & rat. distrah. Non necessaria muneratio.

MUNERATOR, ōris. m. Muneris gladiatorii exhibitor. Florus, lib. 3. cap. 26.

MUNERATRIX, īcis. f. JCt. in Dig.

MUNICO, āre. Communicare, sive largiter impertiri. Festus.

MUNIS, e. Adj. [πλοκ] Officiosus, antiqua. Plaut. Merc. prol. 104.
Dico ejus pro meritis gratum me & munem fore. Lamb. Memorem. Conf. Fast. & Non. 1. 88.

MUNIA, orum. n. pl. [ἔργα, τέλη] Obsequia lege debita, & officia, quæ publice præstantur. Cic. pro Muren. 72. Omnia hæc sunt officia necessariorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum.
Capessere munia. V. CAPESSO.
Exuere. Tacit. 4. Ann. 39. Non enim exuere imposita munia.
Induere ducis. Tacit. 1. Ann. 69.
Obire regis. Liv. 1. 41.
Partiti inter se. Livius libro 33. pag. 4. a fine. Decem legati, partiti munia inter se. De legatis, qui dantur imperatori summo. H. St. Locus est cap. 35. pr. Idem est, ac si dixisset, Divisis partibus.
Pacis. Liv. 1. 42.
Vitæ munia servare recto more. Hor. 2. Epist. 2. 131.

MUNICEPS, ipis. Adj. [συμπολίτης] Municipes proprie dicebantur, Qui in civitatem Romanam recepti, munerum participes fiebant. Festus, Municeps est, ut ait Ælius Gallus, qui in municipio liber natus est. Itere qui in municipio e servitute se liberavit a municipe. Item municipes erant qui ex aliis civitatibus Romam venissent, quibus non licebat magistratum capere, sed tantum muneris partem. Hactenus Festus. Cic. 2. de Legib. 5. Ego, mehercula, & illi & omnibus municipibus duas esse censeo patrias; unam naturæ, alteram civitatis.
Municipes dicti sunt, quod munera civilia capiant. Paulus in lege Munus. D. de Verborum & rerum significatione.
Municipes, qui una munus fungi debent, dicti. Auctor Varr. de L. L. lib. 4. 36. extr.
Municipes abusive nunc dicimus, suos cujuscunque civitatis cives: ut ait Ulpianus in dicta lege. 1. D. ad municipales. quo nomine tam oratores quam poetæ utuntur. Juven. 4. Sat. 13.
Jam princeps equitum, magna qui voce solebat
Vendere municipes fracta de merce siluros? Cic. 13. Fam. 12. Non dubito quin scias non solum cujus municipii sim, sed etiam quam diligenter soleam meos municipes Arpinates tueri.

MUNICIPIUM, i. n. [πολίχνιον] id genus hominum dicitur, inquit Festus, qui quum Romam venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum, una cum Romanis civibus, præter quam de suffragio ferendo, aut magistratu capiendo, sicut fuerunt quondam Fondani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos cives Romani effecti sunt. Alio modo, quum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem Romanam venerit, ut Aricini, Cærites, Anagnini. Tertio definitur, quum id genus hominum qui ad civitatem Romanam ita venerunt, sicut municipia essent sua cujusque civitatis & coloniæ, ut Tiburtes, Prænestini, Pisani, Arpinates, Nolani, Bononienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses. Hactenus Festus. Cæs. 8. Bell. Gall. 50. Ut municipia & colonias appellaret. Cic. 3. Philip. 15. Videte quam despiciamur omnes qui sumus a municipiis, id est omnes plane; quotus enim quisque non est? Idem 4. de Fin. 7. Vides quantam rem agat, ut Circeis qui habitet, totum hunc mundum suum municipium esse existimet.
Municipia, Urbes erant jure civitatis Romanæ donatæ, in quas si coloni deducerentur, in coloniæ conditionem transibant, & quum ante sui juris essent, legem a deductore coloniæ accipiebant. Hinc veretur Cicero ne Rullus municipia Campaniæ colonis occupet. V. COLONIA.
Municipia dicebantur civitates suo jure, & legibus gaudentes, muneribus tamen populi Romani & honoribus gaudentes. Gell. 16. 13.
Municipia quidam putant a Munitionibus dicta; alii a Munificentia, quod munificæ essent civitates, primæque origo oppidorum, quæ civitates dictæ sunt, municipia nominata. Hæc Siculus Flaccus.
Attributi finitimis municipiis. V. ATTRIBUO.

MUNICIPIOLUM, i. n. Sidon. 3. Epist. 1. Ecclesia Arverni municipioli.

MUNICIPALIS, e. Adj. [συμπολιτικός] Quod ad municipes pertinet. Cic. 3. de Legib. 36. Utinam, inquit, M. Cic. isto animo atque virtute, in summa Rep. nobiscum versari, quam in municipali maluisses.
Arena municipalis. Juven. 3. Sat. 34. V. ARENA.
Dolor municipalis, h. e. Municipum. Cic 8. Att. 11. Rursus autem ex dolore municipali, sermonibusque eorum, quos convenio, videtur hoc consilium exitum habiturum.
Eques municipalis. Juven. 8. Sat. 238. V. infra ex Turneb.
Generis municipalis honestissimi. Cic. pro Sull. 26. Est ipse a materno genere municipalis honestissimi ac nobilissimi generis.
Homines municipales, Imperiti. Cic. 8. Att. 21. Multum mecum municipales homines loquuntur, multum rusticani. Hæc Budæus.
Jus municipale dicitur, Privatum jus uniuscujusque civitatis.
Magisteria municipalia, vocantur Administrationes & officia sui municipii. V. MAGISTERIUM.
Sacra municipalia vocantur, Quæ ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam, quæ observare eos voluerunt Pontifices, & eo more facere, quo fuissent antiquitus. Festus.
Municipalis, i. e. Ignobilis & obscurus. Tacit. 4. Ann. 3. Seque ac majores & posteros municipali adultero fœdabat. Juvenalis Sat. 8. 238. Municipalis eques, de Cicerone. Ut enim municipales homines pro veris civibus non habebant, etsi donata civitate omnia municipia erant: sic & equites municipales pro ignobilibus equitibus ponere solebant, quod eorum non esset tantus splendor, nec tantæ divitiæ, quantæ urbanorum equitum. Turnebus.

MUNICIPALITER, Adv. Sidon. 1. Epist. 11. Non eminentius, quam municipaliter natus.

MUNICIPATIM, Adv. Per municipia. Suet. in Cæs. cap. 14. Senatu universo in socios facinoris ultimam statuente pœnam, solus municipatim dividendos custodiendosque publicatis bonis censuit. conf. Sall. Catil. 51. extr. & 52. 14.

MUNICIPATUS, ūs. m. Tertull. de Coron. Mil. cap. 13. Noster, inquit, municipatus in cælis. Et frequenter apud Hieronymum.

MUNIFER, ĕra, ĕrum. Adj. Qui munera fert. Isidor. Gloss.

MUNIFEX, icis. Adj. Munifices, auctore Festo, in Beneficiariis, Qui non vacabant, sed munus reip. faciebant. Contra Beneficiarii dicebantur, Milites, qui vacabant muneris officio.
Munifices a Vegetio lib. 2. cap. 7. dicuntur Milites qui munera (al. munia leg.) faciunt: quibus Immunes non obstricti sunt. adde Ammian. 16. 5.
Munificem mammam Plinius per metaph. pro Lactante dixit, qua scilicet fetus lactatur. lib. 11. cap. 40. Uno vero ex omni turba relicto, sola munifex mamma, quæ genito fuerat attributa, descendit. Budæus.

MUNIFICUS, a, um. Adj. [δωρηματικός, φιλόδωρος] Munifici apud antiquos, non a largitione, quæ nulla erat, sed consentientes appellabantur ad ea, quæ amici vellent. Nunc autem Munificus pro Liberali ponitur, quasi sit munera large præbens. Plaut. Amph. 2. 2. 212.
Tibi morigera, atque ut munifica sim bonis, prosim probis.
Laudis munificus. Claud. 4. Cons. Hon. 499.
Silvarum munifica genera. Plin. lib. 3. cap. 5.
Amicus munificus. Liv. 33. 21. Mitis ac munificus amicus fuit.
Dea munifica, Ceres. Ovid. 3. Amor. 10. 5.
Numa. Ovid. 3. Fast. 385.
Opes munificas arca mihi non negavit. Ovid. 4. de Pont. 1. 24.
Patria. Liv. 4. 60.
Compar. & Superl. Cic. pro Rosc. Com. 22. Semper liberalissimus munificentissimusque fuit. Cato olim dixit, Munificior, munificissimus, teste Festo. conf. MUNIFICENTIA.

MUNIFICE, Adv. [δωρηματικῶς] Large, abundanter. Cic. 3. de Nat. Deor. 69. Haud scio, an melius fuerit humano generi motum istum celerem cogitationis, acumen, solertiam, quam rationem vocamus, quoniam pestifera sint multis, admodum paucis salutaria, non dari omnino, quam tam munifice & tam large dari.
Æque & munifice tueri societatem conjunctionis humanæ. Cic. 5. de Finib. 65.
Adjuvare munifice. Liv. 22. 37.
Augere munifice. Liv. 2. 2.
Facere munifica religioseque. Plin. 9. Epist. 216.
Largiri prædam munifice. Liv. 1. 54.

MUNIFICIUM, i. n. Paulus l. Si publicanus. D. de publican. & vectig. De rebus quas in usus advehendas sibi mandant præsides, divus Hadrianus præsidibus rescripsit, ut quoties quis in usus aut eorum qui provinciis exercitibusve præsunt, aut procuratorum suorum, aut usus sui causa mittet quendam empturum: significet libello manu sua subscripto, eumque ad publicanum mittat: ut si quid amplius quam mandatum est transferat, id munificium sit. Sic habent Haloander & Pandectæ Florentinæ. Libello, *certification, ou passeporte.*

MUNIFICO, [πλουτίζω] āre. Ditare, beatum facere. Lucret. lib. 2. 625. de Cybele deorum matre,
Munificat tacita mortales muta salute.

MUNIFICENTIA, æ. f. [φιλοδωρία] Plin. lib. 27. cap. 1. Nec dubia supererat hoc modo posset videri etiam rerum naturæ ipsius munificentia, si humani operis esset inventio.
Severitatis & munificentiæ summus princeps. Tacit. 1. Ann. 46.
Addere munificentiam. Liv. 7. 16. Ad copiam rerum addidit munificentiam, quod, nihil in publicum secernendo, augenti rem privatam militi favit. [Munificentiam, Liberalitatem principum, quæ publicis maxime muneribus ac spectaculis exhiberetur ætas sequens proprie appellavit. V. Suet. Cæs. cap. 10. & Tib. 48. Junge nummos apud Oisel. Tab. 74. & Inscript. passim.

MUNERIGERULUS, i. m. Plaut. Pseud. 1. 2. 48.
Manipulatim mihi munerigeruli facite ante ædes jam hic assint. conf. Truc. 2. 7. 1. & Parei Lex. Crit.

MUNYCHIA, æ. f. [Μουνυχία] portus Atticæ, ut Steph. ut Strabo lib. 9. ait, Tumulus curvus, in Cherronesi faciem conversus. V. PIRÆEUS.

MUNYCHIUS, a, um. Adj. [Μουνύχιος] Ovid. 2. Met. 709.
Munychiosque volans agros, gratamque Minervæ
Despiciebat humum. i. e. Atticos.
Arces Munychiæ. Stat. 5. Silv. 3. 107. i. e. Athenæ ipsæ.
Rura Munychia. Stat. 12. Theb. 616.

MUNYCHIA, orum. n [Μουνύχια] Festa erant Dianæ, a Munychio Athenarum portu: vel a Munycho rege quodam eorum auctore. V. Plutarch. de Gloria Atheniensium; Harpocrat. Suid. Aristoph. Schol. Lysist. 646.

MUNYCHIATES, is. f. [Μουνυχιάτης] Ptolemæo lib. 5. cap. 17. Petreæ Arabiæ urbs: hodie *Medinathalnabi*, ubi Mahumedis sepulchrum.

M U R

MURÆNA, æ. f. [μύραινα] vel ut Lap. Capitol. MURENA, Piscis est non

non dissimilis anguillæ. Plin. lib. 9. cap. 23. Muræna quocunque tempore parit, quum ceteri pisces statò pariant. Ova ejus citissime crescunt in sicco litore. Elapsas vulgus coitu serpentium impleri putat. Aristoteles Myrinum vocat marem qui generat. Discrimen esse, quod muræna varia & infirma sit, myrinus unicolor & robustus: dentesque extra os habeat, &c. Tertulliano non convenit cum aliis scriptoribus in muræna: nam alii dentatam & truculenti morsus esse dicunt. Septimius edentulam, ut ejus muræna videatur esse nostra lampetra. Ejus verba sunt de Pallio cap. 5. p. 56. edit. Salmas. Nova scilicet sævitia delectato, terrenæ bestiæ & edentulæ, & exunguis, & excoriæ. ubi Salmas. V. not. p. 439. & Macrob. Saturn. lib. 3. cap. 15. Martial. 13. 80.

Quæ natat in Siculo grandis muræna profundo,
Non valet exustam mergere sole cutem. Plaut. Amph. 1. 1. 161.

Misum ni hic me quasi murænam exossare cogitat. Est autem muræna duplex: marina & fluviatilis, marina rostrum habet quale anseris: fluviatilis autem omnino nostræ lampetræ est similis, & a quibusdam galeos dicitur.

Abstinens ostreis & murænis. V. ABSTINEO.

Muræna etiam Cognomen Liciniæ gentis Romanæ plebejæ, ut, L. Muræna cum D. Junio Silano consul A. U. C. 691. V. Varr. de R. R. 3. 3. pro quo exstat oratio Ciceronis.

MURÆNŬLA, æ. f. Colli aurum noncupat vulgus. Hieronymo tradente, quod scilicet metallo in virgulas lentescente, quadam ordinis flexuosi catena, contexitur, ex piscis utique imagine vocabulo conformato. Cæl. lib. 4. cap. 8.

MURALIS, MURATUS. V. MURUS.

MURCIA, vel MURTIA, æ. f. [Μυρκία θεὰ ἀργίας] Dea, quam ita appellarunt, quod præter modum faceret hominem murcidum, id est nimis desidiosum. Cui contraria erat dea Strenua, quæ faciebat homines strenuos. Augustin. de Civ. D. 4. 16. Al. Murtia scribunt. V. Varr. L. L. 4. 32. Arnobio lib. 4. Dea segnium dicitur. Tertull. de Spectac. cap. 8. Murciam deam marcoris volunt. Plin. 15. 29. Ara vetus fuit Veneri Myrteæ, quam nunc Murciam vocant. ubi V. Harduin.

MURCĬDUS, a, um. Adj. [νωθρὸς, ἀδρανὴς] Ignavus, stultus, inquit Festus. Plaut. Epid. 3. 2. 12. Væ tibi murcide homo. al. Muricide.

MURCUS, i. m. Murci, dicti sunt Homines timidi & ignavi, qui ut militiæ periculum effugerent, pollices sibi amputabant. Cæl. Rhod. lib. 18. cap. 21. Ammian. 15. 12. Nec eorum aliquando quisquam, ut in Italia, munus Martium pertimescens, pollicem sibi præcidit, quos localiter Murcos appellant. De Gallis loquens. De re ipsa V. Suet. Aug. cap. 24. Arius Menand. J. C. l. 4. §. 12. Eum qui. D. de Re Mil. & Lex. Pitisc.

MURCUS, a, um. Adj. Ignavus, segnis. Onomast. Vet. Murcei, νωθρὲς scribitur etiam Murtios. V. Apul. 6. Met. p. 665. & Tertull. de Spectac. cap. 8.

MURCĬNĀRIUS, i. m. Idem ac Murcus. Isidor. Gloss. V. Voss. Etym. p. 332.

MURCIŎLUM, i. n. Columella Semen lentisci vocat, velut a figura muricis, quod buccini specie visatur is folliculus. Nisi quis pro Languido accipiat: quando & numen socordiæ Murceam deam vocabant. Hæc Hermol. in 33. cap. lib. 9. Plinii. Sed apud Colum. lib. 10. v. 238. Myrteolo vel Myrtiolo scribitur, quam lectionem ex Plin. & Græcis firmat Salmas. ad Tert. de Pall. p. 280.

MURENNA, æ. m. Proprium viri. V. MURÆNA, paulo ante.

MŬREX, icis. m. [ἁλουργὶς, μύαξ, ὄστρεον] Piscis marinus ex concharum genere a purpura diverso. Plin. lib. 9. cap. 25. Mucianus muricem esse latiorem purpura, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice, concha utroque latere sese colligente, &c. Columel. lib. 8. cap. 16. Eadem quoque maxime idonea est conchyliis, muricibus & ostreis. Hor. 2. Serm. 4. 32.

Murice Baiano melior Lucrina Peloris.

Murex, per excellentiam, Conchylium aliquando dicitur. Plin. lib. 9. cap. 35. Conchylia & purpuras omnis ora atterit. Persæ.

Ex muricis colore fit color purpureus. Virg. 4. Ecl. 43.

Ipse sed in pratis aries jam suave rubenti Murice.

Afro murice tinctæ lanæ. Hor. 2. Carm. 16. 36.

Gætulo tinctæ vestes. Hor. 2. Epist. 2. 181.

Intortus. Valer. 3. Argon. 727.

Phocaico bibulas tingebat murice lanas. Ovid. 6. Met. 9.

Sidonio tincta lana. Tibull. lib. 3. 3. 18.

Tyriæ muricibus iteratæ vellera lanæ. Hor. Epod. 12. 21.

Murex, pro Purpura interdum accipitur, quam Sidon urbs Syriæ gignit. Virg. 4. Æn. 262. —Tyrioque ardebat murice læna.

Aurato præfulgens murice ductor. Sil. lib. 4. 386.

Murex, Acumen, seu Asperitas saxi, inquit Nonius. Virg. 5. Æn. 203.

Concussæ cautes, & acuto in murice remi
Obnixi crepuere. V. ACUO. & Sil. 17. 281.

Murices, sunt Tribuli, vel ut Græce τρίβολοι, machinulæ ferreæ, dolosæ, trigona aut tetragona forma, quæ in quamcunque partem incubuerint, unum aut plures aculeos infestos protendunt. Curtius lib. 4. 13. extr. Bion quidam transfuga, quanto &c. ad regem pervenit: nuntians murices ferreos in terram defodisse Darium, qua hostem equites emissurum esse credebat. Tribulorum meminit Vegetius lib. 3. de Re Mil. cap. 24. Lingua vernacula *calcatreppa* vocantur. Budæus.

MURĬCĀTUS, a, um. Adj. [μυακωτὸς] Quod est muricis modo factum. Plin. lib. 20. cap. 23. Utrique folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus.

Gressus muricati, Fulgentius Mytholog. lib. 1. cap. v. i. e. Formidolosi & pavendi: Intuemur, inquit, arva, quibus adhuc impressæ bellantium plantæ muricatos (quod aiunt) sigillaverunt gressus. Et formidine menti nondum extersa, hostes in vestigiis pavebamus: terrorem enim pro sui memoria miles hostis hæredem reliquerat. Budæus.

MURICĀTIM, Adv. [μυακωδῶς] Convolutim, inquit Budæus: In modum muricis. Columel. lib. 9. cap. 13. Vertice muricatim intorto, margine in mucronem emisso.

MURICEUS, a, um. Adj. Auson Epist. 9. 4.

Antra & muriceis scopulorum marsa lacunis.

MURILĔGŬLUS, i. m. [μυακολόγος] a Muricibus legendis sive colligendis nomen habet. Cæl lib. 8. cap. 11. Murilegulos Jureconsulti muricis & purpurarum perquisitores nuncupant. Meminit Codicis lib. 11. Justinianus, titulo de Monetariis & murilegulis.

MURGANTIA, æ. f. Urbs Siciliæ. Liv. 24. 36. & 26. 21. conf. Sil. 14. 265. Est etiam Valida urbs in Samnio. Liv. 10. 17.

MURGENTINUS, a, um. Adj. ut, Vina Murgentina, a loco dicta. Varr. 1. de R. R. cap. 25. & Cato cap. 6.

Vitis Murgentina. Columel. lib. 3. cap. 2.

MURGEO (inquit Festus) dici solet a castrensium hominibus, quasi murcosus, is qui militiæ male ludit. Obsoletum. [Immo Muges.

MURGISO, ōnis. m. Iners, desidiosus. A mora & decisione dictus, inquit Festus. [Quæ si vera lectio est, Mureiso scripsit.

MURGIS, Plin. lib. 3. cap. 1. Bæticæ finis, a quo Murgitana regio.

MŬRIA, æ. f. [ἅλμη] Genus salsamenti, quod ex piscium liquamine fiebat, præsertim thynnorum. Pers. 6. Sat. 20.

Tingat olus siccum muria vafer in calice empta. Hor. 2. Serm. 8. 54.

Ut melius muria, quam testa marina remittit.

Muria, [ἁλμυρὶς] Aqua salsa, sive salsugo, quam *salamuriam* vulgo dicimus. Columel. lib. 12. cap. 25. Quoniam quidam, immo etiam fere omnes Græci, aqua salsa, vel muriæ mustum condiunt, eam quoque partem curæ non omittendam putavi. In mediterraneo quo non est facilis aquæ marinæ invectio, sic erit ad conditurας conficiende muria. Huic rei vel maxime est idonea cælestis aqua: si minus, ex fonte liquidissimo profluens, &c.

Stilla muriæ. Cic. 3. de Finib. 45. Ut obscuratur & offunditur luce solis lumen lucernæ, & ut interit magnitudine maris Ægei stilla muriæ, & ut in divitiis Crœsi teruntii accessio, &c.

Cruda muria, & matura. V. Dura muria.

Dura muria. Cels. lib. 4. cap. 9. Edenda sunt salsamenta, vel oleæ ex muria dura. Ibid. cap. 15. Themison muria dura quam asperrima sic utandum, memoriæ prodidit. Columel. lib. 12. cap. 6. Muriam duram sic facito: Dolium patentissimi oris locato in ea parte villæ, quæ plurimum solis accipit. Id dolium aqua cælesti repleto, ea est enim huic rei aptissima; vel si non fuerit pluvialis, certe fontana dulcissimi saporis. In eam tum indito sportam junceam, vel sparteam, quæ replenda sit sale candido, quo candidior muria fiat. Quum salem per aliquot dies videbis liquescere, ex eo intelliges nondum esse muriam maturam. Itaque subinde alium salem tamdiu ingeres, donec in sporta permaneat integer, nec minuatur. Quod quum animadverteris, scies habere muriam maturitatem suam. Et si aliam in id vas facere volueris, hanc in vasa bene picata diffundes, & opertam in sole habebis. Omnem enim mucorem vis solis aufert, & odorem bonum præbet. Est aliud muriæ maturæ experimentum. Nam ubi dulcem caseum demiseris in eam, si pessum ibit, scies esse adhuc crudam: si innatabit, maturam. Hactenus Columella. Ex cujus verbis palam est, eandem esse muriam duram & maturam. Sed cur dura vocatur, quæ tamen liquida est? Dura certe ob id dicitur, quod aqua in ipsum salem vim suam liquefaciendi, non secus ac si arida esset, exercere nequit: quod liquida utique aqua & non indurata faceret, salemque colliquaret. Plin. lib. 31. cap. 6. duram non appellat, sed certam mensuram salis exprimit in aquam mergendi, quo dura reddatur. Verum, inquit, & hoc cura providit, inventa ratione qua sibi quisque aquam maris faceret. Illud in ea ratione mirum, si plusquam sextarius salis cum quatuor aquæ sextariis mergatur, vinci aquam, salemque non liquari. Cetero sextarius salis cum quatuor aquæ sextariis, salsissimi maris vim & naturam implet. Moderatissimum autem putant, supradictam aquæ mensuram octonis cyathis salis temperari. Hæc Plinius. Hunc autem muriæ maturæ parandæ modum etiam Galenus lib. 4. simplicium pharmacorum prodit. Sed eam tamen cui ovum innatat, ἐναργῆ ἅλμην, hoc est temperatam & maturam ad salgama condienda appellat: eam vero quæ injectum salem amplius colliquescere non permittit, vehementer salsam, hoc est, δριμεῖαν ἁλμυρίδα vocat: quum Columella hoc utrumque experimentum maturæ muriæ esse dicat, nisi quod dulcem caseum ovi loco demittendum tradit. [Apud quem forte Apertam, pro Opertam scribendum.

MURIES, ēi. f. [ἁλμυρὶς] Quidam existimant idem esse Muriem & Muriam, significareque salsamentorum aquam. A mari nomen deductum. Cato cap. 88. Si natabit, ea muries erit, qua vel carnem, vel caseos, vel salsamenta condias.

MURIĀTĬCUS, a, um. Adj. [ἁλμυροειδής] Quod in muria diu fuit. Plaut. Pœn. 1. 2. 31.

Soror cogita, amabo, item nos perhiberi,
Quasi salsa muriatica esse autumantur,
Sine omni lepore, & sine suavitate. V. ibi Taubm.

Muriatica n. pl. Salsamenta omnia. Plaut. Pœn. 1. 2. 39. Scit muriatica ut macerent.

MURILEGULUS, V. MUREX.

MURINA, MURINUS, V. MYRRHA.

MURINUS, a Mure. V. MUS.

MURMUR, ŭris. n. [γογγυσμὸς, ψιθυρισμὸς] Lenis strepitus quicunque. Nomen est fictitium, teste Quintil. lib. 8. cap. 6. Plin. lib. 2. cap. 80.

Maris murmur. Cic. 3. de Orat. 159.

Ponti murmura. Lucret. lib. 3. 1045.

Vocis parvæ. Ovid. 12. Met. 49.

Altum. Seneca OEdip. 12.

Cæca. Virg. 10. Æn. 99.

— ceu flamina prima,
Quum deprensa fremunt silvis, & cæca volutant
Murmura.

Clauso murmure raucus. Pers. 5. Sat. 11.

Fera tubicinis. Propert. lib. 4. 4. 61.

Fractum. Stat. 10. Theb. 313.

— ecce jacentis
Inachiæ vates jugulum fodit, expulit ingens
Vina cruor, fractumque perit in sanguine murmur.

Fragosa. Claud. 2. Cons. Stil. 338.

Futile. Valer. 8. Argon. 354.

Grave. Senec. Agamemn. 6.

Jejunum Hircanæ tigridis. Stat. 12. Theb. 170.

Incertum. Quintil. lib. 2. cap. 11.

Ingens erat in ædibus. Ovid. 7. Met. 645.

Insueta murmura tubæ. Sil. 5. 12.

Mæstum. Valer. 1. Argon. 626.

Magnum murmur montis. Virg. 1. Æn. 59.

Minitans. Cic. in Arato 71.
Nec metuunt canos minitanti murmure fluctus.
Modicum. Juven. 12. Sat. 289.
Querulum. Senec. Herc. OEth. 3.
Rabidum. Valer. 4. Argon. 259.
Raucum murmur ciet cadens unda. Virg. 1. Georg. 109.
Secreta vulgi. Juven. 10. Sat. 89.
Stridenti murmure raucus clangor. Sil. lib. 16. 94.
Suppressum. Valer. 5. Argon. 469.
Triste murmur tubæ. Sil.
Vastum. Virg. 1. Æn. 249.
Ventosum. Virg. 9. Ecl. 58. — & omnes
(Aspice) ventosi ceciderunt murmuris auræ.
Comprimere murmura. Ovid. 1. Met. 206.
— qui postquam voce manuque
Murmura compressit, tenuere silentia cuncti.
Dicere aliquid tenui murmure. Ovid. 12. Epist. 56.
Dicta exiguo verba. Ovid. 18. Epist. 19.
Dare. Lucret. lib. 6. 141.
Dedit parva. Ovid. 2. Met. 788.
Edere raucum. Ovid. 14. Met. 280.
Figit arcana auribus. Stat. 1. Achill. 580.
Fremunt incluso alta corda. Senec. Agamemn. 7.
Inerabrescit nemorum. Virg. 1. Georg. 359.
Indignantur magno venti. Lucret. lib. 6. 100.
Labitur horrendo amnis. Ovid. in Ibin, 77.
Labentes jucundo rivi. Ovid. Rem. Amor. 177.
Laxavit in vocem. Claud. 2. in Eutrop. 254.
Minitans murmur cæli. Lucret. lib. 1. 70.
Miscetur magno cælum. Virg. 4. Æn. 160.
Mugit depresso sub murmure tuba. Lucret. lib. 4. 549.
Orentes pavido. Claud. 4. Cons. Hon. 446.
Percurrunt cælum murmure, Tonitrua. Lucret. lib. 5. 1220.
Perstringis aures minaci murmure cornuum. Hor. 2. Carm. 1. 17.
Reddunt pro verbis murmura. Ovid. 10. Met. 703. De duobus mutatis in leones.
Rodere murmura. Pers. 3. Sat. 81.
Strepit omnis murmure campus. Virg. 6. Æn. 709.
Venerantur tacito murmure numen. Ovid. 6. Met. 203.
Masculino genere dixit Varr. apud Non. 3. 142. Versus murmur.

MURMURO, [μορμυρίζω, μορμύρω, γογγύζω, ὑποφωνέω] āre. Murmur facere. Plaut. Casin. 4. 3. 6. Mihi inanitate jamdudum intestina murmurant. Cic. 5. Tusc. 16. Murmurans mare. Plin. lib. 18. cap. 35. Murmurans ignis.
Lingua flebile murmurat exanimis. Ovid. 11. Met. 53.
Unda murmurat. Virg. 10. Æn. 212.
Murmuratur, dictum a similitudine sonitus. Qui murmurat, ita leviter loquitur, quod magis id sono facere, quam ut intelligatur, videatur. Hinc etiam poetæ Murmurantia litora. Varr. lib. 5. de L. L. 7.

MURMUROR, [μορμυρίζομαι] āri. deponens apud antiquos. Varro apud Non. 17. 85. Ita ut soliti eramus, Romæ in balneis plodere cœpimus, & murmurari.

MURMURABUNDUS, a, um. Adj. Apul. 2. Met. p. 123. Elmenh. Indignans murmurabundus.

MURMURATIO, ōnis. f. [μορμυρισμός] ut, Murmuratio aquilarum. Plin. lib. 10. cap. 3.
Murmuratio querula. Plin. lib. 10. cap. 3.
Murmuratio, pro Strepitu aut fremitu obloquentis ac contradicentis. Senec. lib. 5. de Ira, cap. 24. Item Epist. 108. Optimum est pati quod emendare non possis: & Deum, quo auctore cuncta proveniunt, sine murmuratione sequi.

MURMURATOR, ōris. m. August. Retract. 2. 20. Non illis adversus Deum murmuratoribus.

MURMURILLUM, i. n. [ψιθυρίδιον] dimin. Plaut. Rud. 5. 5. 48.
Palam age, nolo murmurillum, neque susurrum fieri. Emendatis in codd. Murmur ullum.

MURMURILLO, [ψιθυρίζω] āre. Murmurare. Plaut. 3. Frag. 59.
Quid murmurillas tecum, ac te discrucias? Hic versus in quibusdam exemplaribus deest. [An Murmurissas?]

MURSELLA, æ. f. [Μουρσέλλα] Ptolemæo lib. 2. cap. 15. Pannoniæ superioris urbs: vulgo *Moreck.*

MURRANUS, i. m. Priscus Latinorum rex, a quo postea Latini omnes reges, Murrani sunt dicti. Auctor Servius. Scimus enim, inquit, solere plerumque fieri, ut primi regis, reliqui nomen ejus possideant, ut apud Romanos Augusti vocantur, apud Albanos Silvii, apud Persas Arsacidæ, apud Ægyptios Ptolemæi, apud Athenienses Cecropidæ. Hæc Servius, enarrans carmen illud Virg. 12. Æn. 529.
Murranum hic, atavos, & avorum antiqua sonantem
Nomina, per regesque actum genus omne Latinos. Alii, quod murrha unguentisque oblinerentur: vel quod oppidis muro clausis & cinctis præessent, ut murrani, quasi murani dicantur.

MURRHA, æ. f. [μύῤῥα] Lapidis egregii species, ex quo vasa potoria fiebant. Belon. *La coquille de Nacre de perle.* Martial. lib. 14. 113.
Si calidum potas, ardenti murrha falerno
Convenit, & melior fit sapor inde mero. Alii Myrrha scribunt. Humorem esse putant, qui in Oriente, maxime in Parthico regno sub terra condensatus, ut ait Plin. lib. 37. cap. 2. V. Interpr. ad Propert. 4. 5. 26. & Harduin. ad Plin. præfat. in lib. 5.
Murrha, Veteres dicebant, pro Myrrha, q. V. pro Smyrnio herba. Plin. lib. 19. cap. ult. Libanotis odorem turis, murrha myrrhæ reddit.

MURRHINUS, sive MYRRHINUS, a, um. Adj. [μύῤῥινος] Quod ex murrha factum est. ut, Murrhinus odor. Plaut. Pœn. 5. 4. 6.

MURRHINA, n. pl. Vasa pretiosa, de quibus Plin. lib. 37. cap. 2. Oriens murrhina mittit. Inveniuntur enim ibi in pluribus locis nec insignibus, maxime Parthici regni, præcipue tamen in Carmania. Humorem putant sub terra calore densari: amplitudine nusquam parvos excedunt abacos, crassitudine raro, quanta dictum est vasi potorio. Splendor his sine viribus, nitorque verius quam splendor. Sed in pretio varietas colorum, subinde circumagentibus se maculis in purpuram candoremque, & tertium ex utroque ignescentem velut per transitum coloris purpuræ rubescente, aut lacte candescente. Martial. lib. 13. 110.
Surrentina bibis? nec murrhina picta, nec aurum
Sume; dabunt calices hæc tibi vina suos. Cardanus de Subtilitate, dicit Murrhina, seu Myrrhina, esse quæ nunc vocant *Vasi di Porcelaine.*
Julius Barbavarius in sua Officina, Murrina, vasa. Verum. 173. Murina Porcellanæ. H. St.

MURRHINA, vel MYRRHINA, æ. f. [μυῤῥίνη] Vinum myrrhæ odore conditum. Plin. lib. 14. cap. 15. Lautissima apud priscos vina erant myrrhæ odore condita, ut apparet in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur, quanquam in ea & calamum addi jubet. Ideo quidam aromatite delectatos maxime credunt. Sed Fabius Dorsenus his versibus decernit. Mittebam vinum pulchrum, murrhinam. Et in Acharistiona, Panem & polentam, vinum murrhinam. Scævolam quoque & Lælium, & Atteium Capitonem in eadem sententia fuisse video, quoniam in Pseudolo sit, 2. 4. 50.
Quod si opus sit, ut dulce promat indidem, ecquid habet? CH. rogas?
Murrhinam, passum, defrutum, melinam, mel quojusmodi. Quibus apparet non inter vina modo murrhinam, sed inter dulcia quoque nominatam. Hactenus Plinius. Alii Murina scribunt. quod non a Myrrha, ut Plin. sed a Μύρον i. e. unguento admixta dictum putant. Sed his occurrit Periz. ad Ælian. V. H. 12. 31. extr. quem omnino V.

MURRHEUS, a, um. aliud Adj. [μύῤῥινος] Idem quod Murrhinus. Jabolenus in lege Vasa. D. de Suppellectili legata, scribit, murrhea vasa quæ ad usum edendi causa reperta sunt. esse in suppellectili. Fortasse scribendum Murrhina. Ulpian. de Auro & argento legato. l. Cum aurum. §. Perveniamus. Murrhina autem vasa in gemmis non esse Cassius scribit. Propert. lib. 4. 5. 26.
Murrheaque in Parthis pocula cocta focis.

MURRHATUS, a, um. Adj. Exstat. XII Tabularum lege 8. de Jure Sacro; VITI NE SVMPTVOSA RESPERSIO FIERET, NEVE MVRRHATA PORTIO MORTVO INDERETVR. V. etiam Festus, & MYRRHATUS in MYRRHA.

MURRIO, ire. Clamare, proprie murium. Gloss. Isidor.

MURRO, āre. Murmurare. Gloss. Isidor. V. Barth. Adverf. 17. 15.

MURSA, æ. f. Pannoniæ oppidum ad Dravum fluvium. V. Eutrop. 10. 6. 8.

MURSENSIS, e. Adj. ut, Prælium Mursense. Ammian. 15. 4.

MURTA, æ. f. Idem quod Myrtus. Cato R. R. cap. 125. Hinc

MURTATUM, i. n. Genus farciminis, quod murta large fartum intestinum crassum. Varro de L. L. 4. 22. conf. Plin. 15. 29. Turneb. Adverf. 22. 6. & Voss. Etym. p. 337.

MURTEUS, a, um. Adj. Idem quod Myrteus. ut, Vinum murteum. Cato R. R. cap. 125.
Olea murtea. Columel. 5. 8.

MURTUS, a, um. Adj. Idem. Cæl. Aurel. Tard. 2. 13. 160. Perdicum murta pectore penetranda. [Immo, Murtâ, i. e. Myrto, herba scilicet.

MURTIA, V. MURCIA.

MURTIUS, i. m. [Μύρκιος] dictus fuit Aventinus mons. Festus Murcius, per c scribit. Murciæ deæ, inquit, sacellum erat sub Aventino monte, qui ante Murcius vocabatur. Nam Murcus, quod in vulgatis exstat mendosum. V. MURCIA. & Festi interpp.

MURUS, i. m. [τεῖχος, πύργος, τοῖχος] a muniendo dicitur; & proprie est, Urbis lapideus ambitus. Cic. 3. de Nat. Deor. 95. Muris urbis, quos vos sanctos, Pontifices, esse dicitis. Idem pro Lege Manil. 55. Parva sine muro nihil timebat. De insula Delo.
Mœri quondam, unde Pomœrium, quod Vide. H. St.
Minæ murorum ingentes. Virg. 4. Æn. 89. V. MINA.
Aerii fastigia. Valer. 2. Argon. 555.
Aheneus. Hor. 3. Carm. 3. 65.
Crinalis murus Cybeles, Turrita corona. Claud. 2. in Eutrop. 284.
Coctiles muri, Lateritii. Ovid. 4. Met. 58.
Humiles. Ovid. 2. Amor. 12. 7.
Lapideus. V. LAPIS.
Sublimes. Claud. 3. Cons. Hon. 121.
Ædificare muros. Ovid. 11. Met. 204.
Amplectitur istios minus urbem. Hor. de Arte Poet. 219.
Attollere subitos. Lucan. lib. 6. 35.
Cingere oppida muris. Virg. 4. Ecl. 32.
Circumdare igni. Virg. 9. Æn. 153.
Circumdabis arces muro. Virg. 6. Æn. 784.
Circumdata triplici mœnia. Virg. 6. Æn. 549.
Contabularunt murum turribus. V. CONTABULO.
Correpere intra murum. In CORREPO.
Defendere longo bello. Virg. 9. Æn. 511.
Discissi. Stat. 1. Silv. 2. 11.
Dividimus muros, & mœnia pandimus urbis. Virg. 2. Æn. 234.
Dare murum sceleri. Claud. 4. Cons. Hon. 108.
Ducere muros. Virg. 1. Æn. 427. — pars ducere muros,
Molirique arcem, & manibus subvolvere saxa.
Effundere in planum muros, Diruere muros, & solo æquare. Lucan. lib. 1. 385.
Tu quoscunque voles in planum effundere muros,
Hic aries actus disperget saxa lacertis.
Excedere patrios. Lucan. lib. 1. 497.
Fodere. Ovid. 11. Met. 535.
— aliis murum fodientibus extra,
Atque aliis murum trepidare tenentibus intus.
Habet hostis. Virg. 2. Æn. 290.
Impellere manu. Stat. 1. Achill. 89.
Jacent lapsis muris ingentia saxa. Lucan. lib. 1. 25.
Percussit murum aries. Cic. 1. Off. 35.
Procumbunt fragiles. Claud. de Bello Get. 214.
Prosternes convulsis oppida. Sil. lib. 3. 213.
Quatere. Virg. 2. Æn. 610.
Renovare labentes. Senec. Thyest. 7.
Servabant tutos aggere muros. Virg. 9. Æn. 43.
Subdere ignem muris. Sil. lib. 17. 514.
Succedere murum. Tacit. 2. Ann. 20. Quibus plana evenerant, facile irrupere, quis impugnandus agger, ut si murum succederent gravibus superne ictibus conflictarentur.
Trajicere murum jaculo. Cic. 4. de Finib. 22. Si Annibal ad portas venisset,

Digitized by Google

nisset, murumque jaculo trajecisset, negaret esse in malis, capi, venire, &c.
Transcendere muros scalis. Sil. lib. 13. 112.
Murus, per translationem. Cic. 7. Verr. 2. Ad omnes enim meos impetus, quasi murus quidam, boni nomen imperatoris opponitur. Idem 4. in Catil. 23. Totius mei Consulatus memoriam postulo, quæ dum erit vestris mentibus infixa, firmissimo me muro septum esse arbitrabor.
Propugnaculum & murus. Cic. in Pison. 9. Lex Ælia & Fusia eversa est, propugnacula, murique tranquillitatis & otii.
Dicitur de Viris fortibus. Ovid. 13. Met. 281.
—quo Graium murus Achilles. V. Sil. 16. 68. & ibi Drakenb.
Murus, Agger etiam dicitur sine fossa. Varr. 1. de R. R. cap. 14. Aggeres qui faciunt sine fossa, eos quidam vocant muros, ut in agro Reatino.
Murālis, e. Adj. [τειχικὸς] Quod ad murum pertinet.
Corona muralis, Corona turrita, ad murorum effigiem facta. Lucret. lib. 2. 606.
Corona murali donari solebat ab Imperatore is, qui primus murum subiisset, & in hostium oppidum per vim ascendisset. Plin. lib. 16. cap. 4. Cedunt iis murales, vallaresque, & aureæ, quanquam pretio antecedentes.
Herba muralis, Quæ in muris crescit. Plin. lib. 24. cap. 19.
Honos muralis. h. e. Corona muralis. Claud. de Laud. Seren. 182.
Ictus muralis, E muro impactus. Sil. lib. 6. 269.
Machinæ murales, Quibus muri diruuntur. Plin. lib. 7. cap. 56.
Pila muralia, Quæ de muris tormentis dejiciuntur. Cæs. 7. Bell. Gall. 82. Tormentum. Virg. 12. Æn. 921.
Muro. āre. Muro claudere. Guil. Brito Philipp. 7. 460: 10. 72. & 12. 503.
Murātus, a, um. Adj. [τειχωτὸς] Quod muros habet. Veget. 1. 71. Quasi muratam civitatem secum videantur ubique portare.
Murārius, i. m. Qui muros conficit. V. Barth. ad Briton. Philip. 7. 460.

M U S

Mūs, mūris. m. [μῦς, σμίνθος] Exiguum animal est, in domibus frequens: a corrosionis sono, quem facit, ut voluere dictus. De muribus vide Plin. lib. 8. cap. 57. Cic. 14. Att. 8. Sed quod quæris quid arcesserim Chrysippum, tabernæ mihi duæ corruerunt, reliquæ rimas agunt; itaque non solum inquilini, sed mures migraverunt.
Brevis mus. Ovid. 2. Fast. 574.
Exiguus. Virg. 1. Georg. 181.
Opici. Juven. 3. Sat. 207. V. OPICUS.
Pusillus. Plaut. Truc. 4. 4. 15.
Ridiculus. Hor. de Arte Poet. 139.
Rusticus. Hor. 2. Serm. 6. 80.
Urbanus. Hor. 2. Serm. 6. 80.
Ædificata muribus & mustelis domus. Cic. 2. de Nat. Deor. 17.
Derosi a muribus clypei. Cic. 1. de Divin. 99.
Lingunt molas mures; proverb. de iis, qui optima & delicatissima sequuntur. Senec. Ludo de morte Claud.
Rodunt mures. Cic. 2. de Divin. 59.
Rodunt ferrum. Senec. Ludo de morte Claudii, Venisti huc, ubi mures rodunt ferrum. V. ibi Rhenan.
Mures posuisse videtur Hor. 2. Serm. 3. 247. pro Equulis ligneis, aliusve materiæ, quibus pueri plostella jungunt,
Ædificare casas, plostello adjungere mures.
Mures etiam antiqui intellexerunt, non tantum Domesticas illas bestiolas, penori infestas, omnisque rodentes; sed Silvestres ferasque bestias minoris formæ, pelle commendabiles: quo in genere sunt martes & hermelini, quibus nobiles hiberno tempore pellitas gerunt pænulas. Eo quoque nomine censeri videntur mustelæ, quæ si veriloquium sequaris, sunt mures longi. Senec. lib. 14. Epist. 90. Non hodieque magna Scytharum pars tergis vulpium induitur ac murium, quæ tactu mollia & impenetrabilia ventis sunt? Justin. lib. 2. cap. 2. de Scythis, Lanæque usus ac vestium ignotus, & quanquam continuis frigoribus urantur, pellibus tamen ferinis aut murinis vestiuntur. Monuit Turneb.
Mus araneus, [μυγαλῆ] Gr. a mure & mustela μυογαλῆν appellant: quia muris magnitudine sit, mustelina specie, ore oblongo, cauda gracili, verso dentium quadruplici, ut inquit Aedus. De mure araneo [& de Mure Pontico H. St.] vide Hermolaum in Corollar. 272. Abundat insula Britannia. Plin. lib. 29. cap. 4. *Une musette, ou musaraigne.* V. ARANEA.
Murium marinorum meminit, Plin. lib. 9. cap. 19.
Mūrīnus, a, um. Adj. [μύϊνος] Quod ex mure est. Plin. lib. 30. cap. 8. Murino fimo contra calculos illinere ventrem prodest. Sic. lib. 28. cap. 11. Murina capita.
Color murinus, qui vulgaris est in asinis. Columel. lib. 6. cap. 37.
Hordeum murinum, herba phœnicea, a Græcis appellata. Plin. lib. 22. cap. 25.
Pelles murinæ, V. paulo ante. Mures etiam, &c. in MUS.
Murilcapa, pro Fela, a Vallo, puto in Raudensem, reprehenditur. H. St. Exstat pag. 667. edit. Gymnic.
Muscŭlus, i. m. dimin. [μυΐσκος] Cic. 2. de Divin. 35. Nam & musculorum jecuscula bruma dicuntur augeri.
Aquatiles. V. AQUA.
Musculus, [μῦς, μυών] Pars organica corporis, constans carne, fibris nervosis, vena, arteria, & membrana succingente: atque motus organum. Plaut. Amphit. suppos.
Quid dicas novi; cicatricem in dextro musculo, ex illoc vulnere,
Quod mihi impegit Pterela. Plin. lib. 20. cap. 21. Item conclusis, luxatis, tumentibus, & musculis, nervis, articulis imposuit.
Convulsus musculus. V. CONVELLO.
Præcisus musculus. Cels. lib. 5. cap 26. Nam percussus, mortiferus est: præcisus, sanitatem recipit.
Musculus, Genus piscis parvi, qui parvo moderamine caudæ temperat balænam, ne in scopulum impingat. De hoc Claud. lib. 2. in Eutrop. 426. Plin. lib. 9. cap. 62. Amicitiæ exempla sunt, balæna & musculus: quando prægravi superciliorum pondere obrutis ejus oculis, infestantia magnitudinem vada prænatans demonstrat, oculorumque vice fungitur. Idem lib. 32. cap. 11.
Musculos etiam dixerunt antiqui Minores machinas, quibus protecti bellatores, fossatum civitatis, adportatis lapidibus, lignis & terra, non solum complant, sed etiam solidant, ut turres ambulatoriæ sine impedimento vehantur ad murum. Sunt minores vineis, subditioresque, & majores firmioresque pluteis. Cæs. 7. Bell. Gall. 84. E castris longurios, musculos, falces, reliquaque, quæ eruptionis causa paraverat, profert.
Musculus a Testudine differt parvitate, minoresque Musculi, majores Testudines vocatæ sunt. Vitruvius [Immo Cæsar 2. civil. 10. Vitruvius lib. 10. extr. Testudines describit, omissa Musculi mentione.] collocat in musculo duo longa tigna in solo crassitudinis bipedalis, in eis columellas defigit utrinque, quas capreolis fastigatis conjungit, nostra lingua nomen capreoli retinet. Capreolis imponuntur perpetua tigna tecti longitudine, quibus invehuntur trabes transversæ a fastigio ad extremum musculi tectum. His infiguntur regulæ, quas lingua nostra latas appellare consuevimus. Ita firmissimum ad omnem injuriam & pondus tectum comparabatur. Hæc ex Turneb. Advers. 11. 24 extr. V. Lips. Poliorc. 1. Dial. 9.
Musculōsus, a, um. Adj. [μυώδης] Cels. lib. 5. cap. 20. At si nervosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere. V. Columel. 6. 37.
Murcĭdus, a, um. Adj. Ignavus, imbellis. Plaut. Epid. 3. 1. 12. sed Meursius legit Murcidus.
Muscerda, æ. f. [μυόχοδον] Murium stercus. Plin. 28. 6. Præterea (ut Varro noster tradit) murium fimum, quod item muscerdas appellat. V. Meurs. Auctar. Philol. p. 139.
Muscĭpŭla, æ. f. [μυάγρα] Laquei genus ad capiendos mures. Varr. 1. de R. R. cap. 8. Necnon si parit humus mures, hujus minor fit vindemia, nisi totas vineas oppleveris muscipulis. [Potest esse a seq. dict.
Muscĭpŭlum, i. n. [μυάγρα Gl. L. Gr.] Idem. Phæd. 4. 1. 8. De muribus loquens,
Aliquot secundos, venit & retorridus,
Qui sæpe laqueos & muscipula effugerat.
Muscipulātor, ōris. m. Gloss. Isidor.
Muscellārium, i. n. Gloss. Gr. Lat. γαλεάγρα, cavea, viverrarium, muscellarium.
Mūsa, æ. f. [Μοῦσα] Dea cantus. Musas Poetæ finxerunt deas esse, Jovis & Mnemosynes. i. e. Memoriæ, filias, quæ poesis & cantibus præessent. Musæ primæ (ait Cic. lib. 3. de Nat. Deor. 54.) quatuor, natæ Jove altero, Thelxiope, Aœde, Arche, Melete. Secundæ, Jove tertio & Mnemosyne procreatæ novem. Tertiæ, Jove tertio Pierio natæ & Antiopa, quas Pieridas & Pierias solent poetæ appellare, iisdem nominibus, eodem numero, quo proximæ superiores. Facit igitur Cicero triplicem Musarum genealogiam. Alcmæon poeta scribit eas Cæli & Terræ filias esse, ut testatur Diodorus lib. 5. cap. 1.
Musas duntaxat tres enumerat M. Varro, Unam, quæ ex aquæ nascitur motu. Alteram, quam aeris icti sonus efficit. Tertiam, quæ mere tantum voce consistit. Auctor Servius in illud Virg. 7. Ecl. 21.
Nymphæ, noster amor, Libethrides, &c. Censorinus itidem De die natali, cap. 26. Organum (inquit) tres habuit intensiones, gravem, mediam, acutam. Inde Musæ quoque tres olim sunt æstimatæ, Hypate, Mese, Nete. ὑπάτη, id est chorda tenoris infimi; μέση media; νήτη chorda soni acuti. Divus Augustinus lib. 2. de doctrina Christiana: Non audiendi sunt, inquit, errores gentilium superstitionum, qui novem Musas, Jovis & Memoriæ filias esse finxerunt. Refellit eos Varro, quo nescio utrum apud eos quisquam talium rerum doctior vel curiosior esse possit. Dicit enim civitatem nescio quam (neque enim recordor nomen) locasse apud tres artifices terna simulacra Musarum, quæ in templo Apollinis dono poneret: ut quisquis artificum pulchriora formasset, ab illo potissimum emeret. Ita contigisse ut opera sua illi artifices æque pulchra explicarent: & placuisse civitati omnes novem, atque omnes emptas esse, ut in Apollinis templo dicarentur, quibus postea dicit Hesiodum poetam imposuisse vocabula. Non ergo Juppiter novem Musas genuit: sed tres fabri ternas fecerunt. Hactenus Augustinus. Porro civitatis nomen quod ait se non recordari, Sicyon est: ut testatur Ausonius in Gripho ternarii hoc carmine,
Treis solas quondam tenuit quas dexter Phœbi.
Sed Sicyon totidem ternas ex ære sacravit. Sunt tamen qui legant,
Sacravit toties ternas ex ære Cithæron. Pausanias quoque (in Bœot. p. 304. Wech.) tres artifices, Cephisodotum, Strongyliona, & Olympiosthenem nominat; quorum singuli ternas Musas effecerunt, & has primas fuisse. Alias vero (ibid. pag. 303.) idem Pausanias tres Musas connumerat, quas ait ab Aloei filiis Oto & Ephialte sic nominatas; primam Μελέτην, hoc est Meditationem; secundam Μνήμην, hoc est Memoriam; tertiam Ἀοιδὴν, hoc est Cantilenam. Plutarchus in libro Symposiacôn tradit antiquitus tres Musas fuisse æstimatas, non secundum ea tria modulandi genera, de quibus paulo supra retulimus, verum potius quod disciplinas in tria genera veteres diviserunt, philosophiam, rhetoricen, & mathematicen. Hinc quoque, juxta Hesiodi opinionem, harum quælibet in tres divisa. Philosophia quidem in dialecticen, ethicen sive moralem, & physicen. Rhetorice vero in demonstrationem, deliberationem, & judicialem. Mathematica autem in musicam, arithmeticam, & geometriam. Sed & Arati interpres scribit, Orpheum ideo lyram novem chordarum constituisse, quoniam idem esset Musarum numerus. [Hæc & seqq. ex Lil Gyrald Syntagm. de Musis.
Musas Jovis & Mnemosynes, hoc est Memoriæ, filias poetæ finxerunt, quod iis, qui ad disciplinas & scientias pervenire cupiunt, duo hæc in primis necessaria sunt, intellectus scilicet & memoriæ facultas. Hoc Græci μνημονικὸν, illud νοητικὸν vocant. Proclus in Commentariis. Jovem autem putabant contribuere, τὸ νοητικὸν; at Mnemosynen, τὸ μνημονικόν.
Musas Plato in Cratylo dictas affirmat ἀπὸ τοῦ μῶσθαι, quod est inquirere, quasi indagatrices; cui Phurnutus, vel potius Cornutus, in libro de Nat. Deor. c. 14. subscribit. Ita enim ait, Μοῦσαι δ' ἀπὸ τῆς μώσεως ὠνόμασται, ὅ ἐστι ζητήσεως. Musæ, inquit, dicuntur ab inquisitione. Idem sentit Suidas, ut & Palæphatus. Unde & aliquando Mosas eas antiqui vocavere. Eusebius tamen in Evangelica præparatione, Musas tradit sic appellatas, quia μυεῖν apud Græcos honesta bonaque doctrina instituo significat, quamobrem eas Orpheus & Proclus hominibus religionem monstrasse in hymnis suis cecinerunt. Idem Orpheus in hymnis Musas per concisionem quasi melusas, a μέλος dici putat; ut nihil sint nisi melos harmonicum. Alii vero propter disciplinarum inter se convenientiam, quasi ὁμοῦ οὔσας, quod

uno nexu disciplinæ omnes teneantur, atque ita fiat encyclopædia. Vel quod invicem, sicut virtutes, necessariæ sibi esse videantur, ut ait Cassiodorus 4. Var. 51. Unde fit ut ab antiquis nonnullis doctrinæ ac scientiæ copula ac nodus quidam existimentur.

Musas simul versari, & in chorum numerumque ludos agere dixerunt antiqui, propter scientiarum copulam & nexum, quo inter se disciplinæ quodam quasi nodo copulantur & conjunguntur. Eadem de causa sorores existimatas putant.

Musæ in montibus dicuntur versari, ut ait Cornutus, quod secessu & solitariis maxime locis studiosi viri delectantur. Sunt & qui ideo in Heliconis & montium verticibus versari autument, quod ipsa sapientia atque intellectus, ex quibus disciplinæ ac scientiæ nobis comparantur, quæ per Musas intelliguntur, in hominis capite, ut in puriori & eminentiori loco, dicuntur esse.

Musas palma coronari multi prodidere, propter quandam nominis similitudinem. Phœnicum enim populorum inventum esse litteræ dicuntur, & ab iis ad Græcos delatæ. Phœnix etiam Græcis palmam significat. Vel, ut consentaneum magis Cornuto videtur, ideo palma Musæ coronantur, quoniam ejus arboris fructus dulcis est, multivivus, tarde crescens, multiplex & copiosus.

Attribuitur & laurus Musis; vel quod ea arbor ad inspirationem & afflatum, & (ut Græci dicunt) enthusiasmon conferat; quod Sophocles in Cassandra docet. Vel quod ejus arboris gustu poeticam se facultatem adipisci antiqui credidere, ut Lycophron innuit, qui poetam daphnophagon vocat, & de se canit Hesiodus pr. Theog. atque ideo etiam a Juvenale dictum, 7. Sat. 19.

— lauromque momordit. Vel potius quod ea arbor semper sit virens; atque simili modo bonorum poetarum versus virescere perpetuo dicuntur per ora docta virorum. Quin & eadem causa in Musarum & Apollinis certaminibus poetas victores, quasi immortalitate quadam dignos, lauro coronari non solum apud antiquos, sed nunc quoque moris esse videmus.

Musas esse Apollinis comites, idque in dextra parte, indicat illud Ausonii in Gripho,

Treis solas quondam tenuit quas dextera Phœbi. Qua de re Marsilius Ficinus in epistolis hæc memoriæ prodidit, Orpheus (ait) Delphicos aliquando lucos ingressus, oraculum consulturus, obvium statim quasi jam expiatus Apollinem habuit. Quumque novem Musas tresque Gratias ad dextram comitantes cominus aspexisset, ad sinistram autem quamvis eminus sequentes picas & furias, admirabundus exclamavit altius, O quam diversi, inquit, ducem hunc sequuntur exercitus. Sed noli ô vates mirari Phœbus ait. Nempe quotidie multi mihi sacrificant, ut Musarum a me Gratiarumque munera impetrent. Ergo quicunque sacra puris manibus nobis faciunt, Musas a nobis Gratiasque gratis accipiunt. Quicunque vero sacra manibus pollutis attrectare audent, picas & furias inviti reportant. Hæc ille. Macrobius lib. 1. Saturn. cap. 17. tradit Apollinis simulacra manu dextera Gratias gestare, arcum vero cum sagittis sinistra; quod ad noxam sit pigrior, & salutem dextera manus promptior largiatur. Quam eandem causam accipe, cur in parte dextra Musæ sint collocatæ. Hinc & a Græcis Apollo Musagetes dicitur, quasi Musarum dux.

Musas comites fuisse Osiridis, testatur Diodorus lib. 1. cap 2. Dicitur Osiris, inquit, fuisse cupidior risus, delectarique solitus musicis & choreis. Quapropter illum musicorum multitudo sequebatur. Inter eas novem fuisse virgines adolescentulas, tum canere solitas, tum in aliis eruditas; quas deinceps Græci appellarunt Musas. Has Apollinem docuisse dicunt (ut ait ibidem) qua ex re musicus est appellatus. Sunt tamen qui putant Musas a Parcis edoctas fuisse. Diodorus Siculus Musis ab Jove patre litterarum inventionem attributam asserit. Eas multi quoque tradunt fuisse Bacchi comites.

Musarum nutricem Hyginus in Astronomico poetico 2. 27 & Latina in Aratum commentaria, quæ Basso a quibusdam adscribuntur, Euphemen vocant, quæ Crotonem filium habuit, qui musarum precibus, quod inter eas esset versatus, & ab eis musicam edoctus, ab Jove inter sidera collocatus, Sagittarii nomen habet. Hujus quidem Euphemes statuam Pausanias (Bœot. p. 301. Wech.) in Helicone positam fuisse ait ad Musarum lucum. Porro Eupheme interpretatur Latine Laus.

Musas esse alatas scribit Porphyrius in tertio de Sacrificiis. Unde apud Ovidium 5. Met. 274. una earum sic ait,

— claudit sua tecta Pyreneus,

Vimque parat, quam nos sumptis effugimus alis.

Musas esse pulchritudine eximia tradit Homerus, teste Diod. Sicul. lib. 5. cap. 1.

Musæ, a plerisque virgines esse dicuntur, ut auctor est Diodor. lib. 1. cap 2. quoniam disciplinæ, uti virgines, abditæ atque incomptæ esse videntur, nativo scilicet decore contentæ.

Musæ & Hercules eodem in templo una colebantur, ut est apud Ovid. in Fast. 6. 209. & Suet. in August cap. 29. ubi scribit a Marcio Philippo ædem Herculis & Musarum exstructam. Cujus rei causam Plutarchus Quæst. Ro. 59. vestigans, ex Jubæ auctoritate ait, Evandrum edoctum ab Hercule litteras gratis, id statuisse. Hinc vocari cœpit Hercules Musarum. Eumenius in Oratione de instaurandis scholis cap. 7. historiam sic recitat, Ædem, inquit, Herculis Musarum in circo Flaminio Fulvius ille Nobilior ex pecunia Censoria fecit, non id modo secutus, quod ipse litteris & summa poetæ amicitia duceretur, sed in Græcis quum esset imperator, acceperat Herculem Musageten esse, hoc est comitem ducemque Musarum. Idemque primus novem signa, id est omnium Camœnarum, quæ ex Ambraciensi oppido translata sunt, sub tutela fortissimi numinis consecravit, ut res, quæ a mutuis operibus & præmiis juvari ornarique deberent, Musarum videlicet quies defensione Herculis, & virtus Herculis voce Musarum. Hactenus ille.

Musis rem divinam primi fecisse dicuntur in Helicone Otus & Ephialtes Aloei filii, & in Ascra habitasse, ut versus poetæ Hegesinoi ex ejus poemate Atthide ostendunt, qui apud Callippum leguntur, & Pausaniam Bœot. p. 303. Wech.

Musis etiam rem sacram facere Pastores tradit Theocritus, & ejus expositor: qui propterea id fieri ait, quoniam illis cura est Cantilenarum, quarum sunt Musæ præsides. Quinimmo in hymno quodam Nemeæo Pindarus eas vult filias esse Musarum, quum ita canit, αἱ δὲ σοφαὶ μουσᾶν θυγατέρες ἀοιδαί. Ubi expositores hæc identidem inculcant, Musarum filiæ Cantilenæ.

Musarum volucres vocat Apes Varro de R. R. lib. 3. cap. 16. Sic enim ... de apibus verba faciens, Quæ cum causa Musarum esse dicuntur volucres, quod &, si quando displicatæ sunt, cymbalis & plausibus & numero reducuntur in locum unum. Et ut Musis Helicona atque Olympum attribuerunt homines, sic his floridos & incultos natura attribuit montes. Hactenus Varro. Proinde etiam non defuerunt, qui ... scripserunt pastorem fuisse Musarum, propterea quod primus apes & mellis usum adinvenit. Comatan quoque pastorem fuisse legimus in Commentariis Theocriti, qui ex pecoribus singulis quum rem sacram Musis faceret, ejus dominum indignatum fuisse, illumque ideo ... ligneam arcam conclusisse, ac ejus salutem Musis commisisse, quas ... topere Comatas coluerat. Arcam vero insequenti mox tem... aperiens dominus, Comatan vivum reperit, inque ea mellis favos, quibus Musæ vitam Comatæ conservarant.

De nominibus & inventis earum hoc epigramma Ausonii est, Eidyll. 20.

Clio gesta canens transacti temporis edit.
Melpomene Tragico proclamat mæsta boatu.
Comica lascivo gaudet sermone Thalia.
Dulciloquis calamos Euterpe flatibus urget.
Terpsichore affectus citharis movet, imperat, auget.
Plectra gerens Erato, saltat pede, carmine, vultu.
Carmine Calliope libris heroïcs mandat.
Uranie cæli motus scrutatur & astra.
Signat cuncta manu, loquitur Polyhymnia gestu.
Mentis Apollineæ vis has movet undique Musas.
In medio residens complectitur omnia Phœbus. conf. Orphei & Procli Hymn. in Musas.

Dicuntur etiam Nymphæ, Camœnæ, Heliconiades, Parnassides, Aonides, Pierides, Pegasides, Aganippides, Thespiades, Libethrides, Pimpliades, Castalides, Corycides, Olympiades, Ardalides, Maeonides, Mnemosynides, Pateides, Ligiæ, Ilissides & Ilissiades ... Issiades, Hyanniæ, Citheriades. de quibus singulis s. l. V.

Delubra Musarum colere. Cic. pro Arch. 27.

Dona. Hor. 2. Epist. 1. 243.

Sacerdos. Hor. 3. Carm 1. 3.

Sacerdos Musarum, Phœbique. Ovid. 3. Amor. 8. 23.

Sacra colere. Ovid. 4. de Pont. 2. 49.

Callida Musa. Lucret 6. 92.

Crassiore. Quintil. lib. 1. cap. 10. Libet propter quosdam imperitos Crassiore (ut vocant) musa, dubitationem hujus utilitatis eximere. V. Crassa Minerva, in MINERVA.

Potens lyræ. Hor. 1. Carm. 6. 10.

Procax. Hor. 2. Carm. 1. 37.

Solers lyræ Hor. de Arte Poet. 407.

Dulces. Virg. 2. Georg. 475.

Amicus musis. Hor. 1. Carm. 26. 1.

Deditus nulli Musæ. Hor. 2. Serm. 3. 105.

Musæ, pro Humanitate, doctrina quacunque, & litteris accipitur. Cic. 5. Tusc. 66. Quis est enim omnium, qui modo cum Musis, id est cum humanitate & cum doctrina habeat aliquod commercium, qui se non hunc mathematicum malit, quam illum tyrannum?

Agrestes musæ. Cic. in Orat. 12. Omnis enim ubertas & quasi silva dicendi ducta ab illis est, nec satis tamen instructa ad forenses causas, quas (ut illi ipsi dicere solebant) agrestioribus musis reliquerunt. Sic enim Philosophi forenses causas appellabant, quoniam in eis (ut frequenter agrestes homines solent) oratores vociferantur, clamant, ... gant, & sæpe de rebus tantum pecuniariis certant. In Partitionibus Cicero duo genera hominum facit; alterum indoctum & agreste, quod utilitate ac lucro; alterum vero humanum & politum, quod honestate magis movetur. Quin & philosophicas disputationes appellat Musas mansuetiores, (v. infra) & pro quacunque doctrina Musam ponit. Unde apud Græcos vir omni scientia destitutus, ἄμουσος appellatur hoc est (ut Cicero pro Arch. 20. videtur interpretari) Aversus a Musis. Hinc illud proverbium, Indoctos a Musis atque a Gratiis abesse. Sic Athenæus parum eruditas fabulas ἀμουσολογίας vocat. Contra μουσικὸν Græci vocant, hominem maxime eruditum & politum; quasi quis Latine dixerit, omnibus Musis instructum. Quoniam igitur apud vulgus imperiti homines (quod ait Aristoteles & Quintilianus) plerumque videntur ingeniosiores in dicendo, quam eruditi, ideo Musas agrestes vocant.

Impares Musæ, quia novem. Hor. 3. Carm. 19. 13.

Mansuetiores. Cic. 1. Fam. 9. Ab oratoribus disjungo me fere, meque ad mansuetiores musas. i. e. Philosophicas disputationes. Mansuetiores musas est, qui versus interpretetur: alius dialogos, & hujusmodi scripta, in quibus non requiritur orationum gravitas.

Nostræ musæ. Cic 16. Fam. 10. Tu Musis nostris para, ut operas reddas, nostra ad diem dictam fient.

Aversus a musis, Insulsus & ineptus ad litteras. Cic. pro Arch. 20. Neque quisquam est tam aversus a musis, qui non mandari versibus æternum suorum laborum facile præconium patiatur.

Cogito cum omnibus musis rationem habere. Cic. 2. Att. 5. i. e. Prorsus me litteris dedere.

Delectare se cum musis. Cic. 2. Att. 4.

Musa, Cantum, Carmenque significat. Virg. 8. Ecl. 1.

Pastorum musam Damonis & Alphesibœi. Virg. 6. Ecl. 8.
Agrestem tenui meditabor arundine musam.

Genialis. Ovid. 3. Amor. 15. 19.

Jocosa. Ovid. 3. Trist. 2. 6.

Pedestris. Hor. 2. Serm. 6. 17.

Proterva. Ovid Rem. Amor. 362.

Silvestrem tenui musam meditaris avena. Virg. 1. Ecl. 2.

Musa Antonius, V. infra.

MUSICUS, a, um. Adj. [μουσικός] Quod ad Musas, vel musicam pertinet. Plin. lib. 2. cap. 22. Sed Pythagoras interdum ex musica ratione appellat tonum, quantum absit a terra luna. Idem lib. 37. cap. 1. Hic videtur instituisse, ut omnes musicæ artis, hac quoque ostentatione certarent.

Artem musicam tractare, i. e. Comœdias scribere. Ter. in prol. Phorm. v. 18.

Ludo

Ludus musicus. Gell. eo. 11.
Notæ musicæ. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Sonus musicus. Phædr. 3. 19. 20.
Studium musicum, pro Studio componendi comœdias. Ter. in prol. Heaut. 23.
Omne concinnum Musicum appellabant Platonici. Apul. de Dogm. Plat. p. 60. Audi tu vero, inquit, quid homini magnificentius potuit evenire? Per quem sapientiam prudentiamque condisceret, numerosque orationis metiretur, ac modos faceret; fieretque totus ipse modulatus & musicus. V. Heins. ad Maxim. Tyrium.

Musĭcus, i. m. [μουσικός] Qui docet musicam. Cic. 3. de Finib. 4. In fidibus, musicorum aures vel minima sentiunt. Cic. 1. Off. 146.
Floruerunt in Græcia musici. Cic. 1. Tusc. 4.
Haberi musicum. Cic. 2. Tusc. 12.

Musĭcă, æ. vel Musĭcē, ēs. f. [μουσική] Scientia, quæ modum canendi demonstrat. Plin. lib. 7. cap. 56. Musicam Amphion invenit. Cic. 3. de Finib. 5.
Effeminata, & impudicis modis fracta. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Occultæ musicæ nullum esse respectum; Proverb. cujus sensus est, Egregias ingenii dotes, si non proferas, perinde esse quasi non habeas. Suet. Neron. cap. 20. Subinde inter familiares Græcum proverbium jactans, Occultæ musicæ nullum esse respectum.
Simplex musica. V. plaena.
Tractare musicam. Cic. 3. de Orat. 130.
Musicæ appellatione (inquit Budæus) prisci Humanitatem litterarum significarunt; in qua ingenuos homines docebant otium conterere, animumque recreare. Recentiores vero ad numerorum modulationem hoc verbum transtulerunt: quia musica velut ludus animi a curis vexati est requies.

Musĭca, orum. pl. n. [μουσικά] Cic. 1. de Orat. 10. Quis musicis, quis huic studio litterarum, quod profitentur ii qui grammatici vocantur, penitus se dedidit, quin, &c. Et 5. Tusc. 63. Musicorum vero perstudiosum accepimus. De Dionysio Syracusano.
Conterere se in musicis. V. contero.

Musĭcē, Adv. [μουσικῶς] Integre, ut nihil desit. Nam Musicam veteres encyclopædiam dixere, in qua omnes artes sunt comprehensæ. Musice etiam, Delicate significat & genialiter: Nam musicos adipate & genialiter vivere manifestum est. Plaut. Most. 3. 2. 40.

Musice hercle agitis ætatem: ita vos decet,
Vino & victu, piscatu, probo, electili
Vitam colitis. V. ibi Taubm.

Musĭcārius, i. m. Instrumentorum musicorum artifex. Vetus inscriptio: COLOCASIO VERNAE DVLCISS. ET MVSICARIO INGENIOSISS. [Forte MUSIVARIO.

Musĭco, āre. verbum hoc adscripserat, ex Pontano opinor, H. Stephanus, sed cultro pæne omnia ablata sunt.

Musĭcātus, a, um. Apul. in Asclep. p. 81. Elm. Musicatæ cantilenæ.

Musæus, a, um. Adj. [μουσαῖος] ut, Lepor musæus. Lucret. lib. 1. 933. Ibid. 946.

Et quasi musæo dulci contingere melle.

Mele musæa, i. e. Cantilenæ musicæ. Lucret. lib. 2. 412.

Musēum, i. n. [μουσεῖον] Domicilium Musis dicatum; accipiturque pro Diversorio eruditorum. Plin. 1. Epist. 9. ad Minucium Fundanum; O mare, o litus, verum secretumque Museon; quam multa invenitis, quam multa dictatis? Varr. de R. R. lib. 3. cap. 5. Ubi constituit alter amnis ad summum flumen, ubi est Museum. conf. infra s. l. musa.

Musēum, i. n. [μουσεῖον] Locus est circa Olympum Macedoniæ montem, Musis consecratus. Stephan.

Musa Antonius, Augusti medicus fuit, cujus meminit Hor. lib. 1. Epist. 15. 3. ad Valam. Plin. lib. 29. cap. 8. Divus certe Augustus lactuca conservatus in ægritudine fertur, prudentia Musæ medici. V. in antonius.

Musæus, i. m. [μουσαῖος] Eumolpi filius, Atheniensis, primus, teste Diogene Laert. in Procem. deorum genealogiam versibus tradidisse fertur, sphæramque invenisse; scripsisse putatur amores Herus & Leandri hexametris, qui exstant. Decessit Phaleris Atticis, ut indicat epigramma apud Laert. quod Lat. sic habet,

Eumolpi exanimem Musæum terra Phalerûm
Continet hoc tumulo, pignora cara patris.

Musæos tres Suidas commemorat: unum Eleusinum, Antiphemi filium, versificatorem, discipulum Orphei, qui scripsit ὑποθήκας, id est vitæ præcepta, ad Eumolpum filium, versuum fere IV millibus. Alterum Thebanum, Thamyræ filium refert, ante Trojanum bellum, qui poeta melicus fuit; scripsitque hymnos & cantica. Tertium Ephesium item versificatorem, qui tempore fuit Eumenis & Attali Pergami regum, scripsitque res Pergamenses: præterea de Perside libros decem. Virg. 6. Æn. 667. Sibyllam apud inferos Musæum ante alios compellantem fingit.

Musca, æ. f. [μυῖα] Notum animal. Cic. de Clar. Orat. 217. Qui nisi se suo more jactavisset, hodie te istic muscæ comedissent.
Abigere muscas. Cic. 2. de Orat. 247.
Asperantur. V. aspero.
Lambunt. V. lambo.
Ligurriunt muscæ. Varr. 3. de R. R. cap. 16.
Ne musca quidem cum eo. Vibii Crispi Oratoris jocus in Domitianum Cæsarem, qui muscas captare, ac interficere soleret. V. Suet. Domit. cap. 3. & Chiliad.
Musca nulla feminæ, i. e. Nulla femina. Plaut. in Truc. 2. 2. 29.

—quas tu mulieres
Mihi narras, ubi musca nulla feminæ est in ædibus? Al. Femina.

Musca, pro Homine molesto & importuno. Cic. 2. de Orat. 247. Quid enim est Vargula assecutus, quum eum candidatus A. Sempronius cum Marco suo fratre complexus esset, Puer abige muscas? Risum quæsivit, qui est mea sententia vel tenuissimus ingenii fructus.

Muscŭla, æ. f. August. de Trin. 3. 7. Cyniphes enim musculæ sunt brevissimæ, qua tertia plaga superbus populus Ægyptiorum cædebatur.

Muscārius, a, um. Adj. [μυιακός] Quod ad muscas pertinet. Plin. lib. 29. cap. 6. Aranei muscarii telæ, & præcipue spelunca ipsa imposita perfrictionem, &c. i. e. Qui venatur muscas.
Clavi muscarii. Vitruv. 7. 3. V. Bald. Lex. p. ..

Muscārium, i. n. [σόβη] Flabellum quo muscæ abiguntur. Martialis de muscario pavonino, lib. 14. 67.

Lambere quæ turpes prohibet tua prandia muscas,
Alitis eximiæ cauda superba fuit.

Muscarium ab hujus similitudine etiam appellatur Coma illa quarundam herbarum, in qua semina dependent, qualis est ferulæ, fœniculi, anethi, olusatri, & similium. Plin. lib. 12. cap. 26. Semina a muscariis dependente, ut ferulæ. In papavere & similibus, scapus; in juglandibus, avellanis, paniculæ appellatur.

Muscīnus, a, um. Adj. ea formatione fit, qua Formicinus, inquit Perottus.

Muscarda, Muscipula, Musculus. V. mus.

Muscus, i. m. [μνίον, βρύον] Viridis herbula. sive lanugo in corticibus arborum, & circa latera fontium, & locis humidis nascens. Virg. 6. Ecl. 62.

—musco circumdat amaræ　　Corticis.

Molli tellus erat humida musco. Ovid. 8. Met. 562.
Virens. Ovid. 3. Fast. 297.
Viridis. Lucret. lib. 5. 949.
Circumlita saxa musco. Hor. 1. Epist. 10. 7.
Squalebant turpi fastigia. Ovid. 1. Met. 174.
Virentia stagna. Virg. 4. Georg. 18.
Muscus in vite. Columel. lib. 4. cap. 24. Jam vero muscus, qui more compedis crura vitium devincta comprimit, situque & veterno macerat, ferro distringendus & eradendus est.

Muscĭdus, a, um. Adj. Sidon. 8. Epist. 18. Pumices muscidi. &

Muscōsus, a, um. Adj. [βρυώδης] Quod musco opertum est. ut, Muscosi fontes. Virg. 7. Ecl. 45. Et, Muscosa prata, apud Varr. 1. de R. R. cap. 9. Cic. 3. Q. frat. 1. Nihil muscosius.
Solum muscosum. Propert. lib. 3. 3. 26.

Muscōse, Adv. Sidon. Carm. 2.

Muscor, [βρύομαι] ari. est Musco tegi. Unde compositum Emuscor. Columel. lib. 11. cap. 2. Oleæ putantur & emuscantur. h. e. Musco liberantur. [Non necesse est hoc compositum a Verbo simplici arcessere.

Musēa, orum. n. [μουσεῖα λεγόμενα] dicuntur Quæ in ædificiis ex pumicibus dependentia fiunt ad imaginem specus arte reddendam. Plin. lib. 36. cap. 21. In quem locum sic ait Hermolaus, Quæ hic Musea appellantur, Ælius Spartianus Musiva appellat. Hæc hodie vulgo *Musaica* dicuntur. Museum opus (ait Volaterranus lib. 27. de Domo & ejus partibus) Plinius commemorat lib. 36. cap. 21. Spartianus in Pescennio Nigro (cap. 6.) Musiva. Sic enim ait, Hunc in Commodianis hortis in porticu curva, pictum de musivo inter Commodi amicissimos videmus sacra Isidis ferentem. Ejus nunc rei hodie ars amissa; quam tot in templis collabentes ac celebres imagines obsidesque ignavia sæculi pereant. Hactenus Volaterranus. Vide Hermol. Barbar. in Corol. cap. 960. & Alciatum in tres libros posteriores Codicis. Et Lodoicum Vivem in lib. 16. cap. 8. Beati Augustini de Civitate dei. Perottus, Vermiculare veteres dixerunt, minuta opera facere; & vermiculata opera, parvis tesserulis elaborata; qualia sunt quæ nunc a Musis Museaca vocant. Musea enim dicuntur, quæ in ædificiis ex pumicibus dependentia, fiunt ad imaginem specus arte reddendam. Plin. 35. 1. Vermiculatis ad effigiem rerum & animalium crustis. Lucilius apud Cic. 3. de Orat. 169.

Quam lepide lexeis compostæ, ut tesserulæ omnes,
Arte pavimento atque emblemate vermiculato.

Nobis placet hoc genus operis, quod Græci ἀπὸ τοῦ ἐμβάλλω, quod est Interfero. Emblema vocant, trifariam distingui; ut quod in parietibus fit, vermiculatum sive museacum dicatur; quod in lignis, segmentatum; quod in pavimentis, tessellarum. Constat tamen hæc apud auctores sæpe confundi. Idem alibi, Hujusmodi, inquit, pavimenta lapideis sive figulinis crustis constant, vitro tectis, atque encausto pictis; inventum Agrippæ in thermis, quas Romæ ædificavit. Vulgo id opus nunc *Musaicum* vocant. Muscacum autem dici debet, a Museis. [Apud Plin. tamen Musea pro Antris Musarum dici videntur, ut Nymphea pro Antris Nympharum &c. V. & Hard. not. qui paulum abit ab hac exegesi. conf. musa.

Musīvus, a, um. Adj. Concinne tessellatus varieque picturatus. ut, Opus musivum. Vitruv. 7. 1.
Musiva sunt etiam Pavimenta sectilibus tessellis structa, & ad regulam stricte perfricata. V. musea, orum.

Musīvārii, orum. m. Tessellarores. V. Jos. Scalig. ad Manil. 5. 513. Casaub. ad Æliı Spartian. Pescen. Nigr. p. 276. Fred. Morel. ad Stat. 1. Silv. 3. Philand. ad Vitruv. 7. 1. & Cod. Theod. 13. 4.

Musēca, &c. V. musa.

Musimon, ōnis. m. [μουσίμων] Asinus, mulus, aut equus brevis. Lucil. lib. 6. Pretium emit, qui vendit equum musimonem. Cato Deletorio, Asinum, aut musimonem, aut arietem. Hæc Nonius 2. 530. De musimone sic Plin. lib. 8. cap. 49. Et est in Hispania, sed maxime Corsica, non maxime absimile pecori, genus musimonum, caprino villo, quam pecoris velleri propius. Quorum e genere, & ovibus natos prisci umbros vocaverunt. Infirmissimum pecoris caput; quamobrem aversum a sole pasci cogendum. conf. musmon.

Musinor, V. musinor.

Musiva, Musivarius, Musivus, V. musea, orum.

Musmon, ōnis. m. [μούσμων] Musmones, inquit Strabo, Arietes sunt in Sardinia, qui pro vellere villum caprinum generant, quorum sese pellibus loricant. Hæc ille. Plinius videtur eos appellare Musimones. V. supra in musimon.

Musōnius, i. m. [Μουσώνιος] Philosophus fuit non incelebris, cujus hoc luculente vereque dictum refert Gellius; [Greek, illegible] V. Noct. Att. lib. 16. cap. 1.
Alius Musonius Rufus sub Nerone, de quo Tacit. 3. Hist. 81.
Alius Rhetor, Asiæ præfectus apud Ammian. 27. 9.
De aliis V. Suid. & Fabric. Bibl. Græc. 3. 13. & 15.

Musoniānus, a, um. Adj. Constantius officio functum perite, Musonianum voluit appellari, ante Strategium dictitatum. Ammian. 15. 13.

Mussito, Musso, are. V. Mutio, in mutus.

Mustāca, æ. f. Genus lauri. Plin. lib. 15. cap. 30. Duo lauri genera tradit Cato, Delphicam, & Cypriam. Pompejus Lenæus adjecit quam mustacen appellavit, quoniam mustaceis subjiceretur. Hanc esse folio maximo, flaccidoque & albicante. Al. Mustacem. [An Mustaceam?

Mustēlaum, [γλαῦκος] Genus libi. V. Laureola, in laurus.

Cic. 5. Att. 20. In eodem Amano cœpit laureolam in mastaceo quærere. i. e. Ex re frivola & exigua laudem quærere. Juven. 6. Satir. 202.

— nec est, quum cœnam & mustacea perdas.

MUSTACEUS, i. m. Idem. [γλεῦκος] Cato de R. R. cap. 128. Mustaceos sic facito: Farinæ siligineæ modium unum musto conspergito, anisum, cuminum, adipis p. 11. casei libram, & de virga lauri deradito, eodem addito. Et ubi definxeris, lauri folia subtus addito, quum coques.

MUSTĒLA, æ. f. [γαλῆ] Animal mures persequens & serpentes. Plin. lib. 29. cap. 4. Mustelarum duo genera: alterum silvestra, distans magnitudine. Græci vocant Ictidas. Harum fel contra aspides dicitur efficax, cetero venenum. Hæc autem, quæ in domibus nostris oberrat, & catulos suos (ut auctor est Cic.) quotidie transfert, mutatque sedem, serpentes persequitur. Varr. 3. de R. R. cap. 11.

Mustela, Piscis genus, murænæ fere similis. Plin. lib. 9. cap. 17.

Mustelæ, ait Perottus, in lacu Brigantino Rhætiæ, murænis fere similes, & ceteros omnes pisces nostra ætate excedentes pretio; quas a lambendis petris, nunc lampetras nominant. Sipontino subscribit Massarius in lib. 9. Plinii, ubi multa de mustela. Ausonius in Mosella, v. 106.

Quæque per Illyricum, per stagna binominis Istri
Spumarum indiciis caperis mustela natantum, &c.

Avida mustela. Columel. lib. 8. cap. ultim.

MUSTELĪNUS, a, um. Adj. [γαλοειδής] Quod est mustelæ, vel simile mustelæ. Ter. Eun. 4. 4. 11.

Hic est vetus, vietus, veternosus, senex,
Colore mustelino. Plin. lib. 30. cap. 14. Aut ex utriculo mustelino per genitale effluentes aquas

MUSTELĀTUS, a, um Adj. Idem. Apul. 2. Met. p. 126. Elmenh. Mustelatis peplis laceratus atque discerptus.

MUSTELA, æ. m. Viri Anagnini nomen proprium, qui Ciceronis valde studiosus fuit, ut ipse testatur scribens Att. 12. 44. Idem 2. Philipp. 106. dicit hunc gladiatorum principem fuisse.

MUSTELLĀGO, inis. f. Herba, quæ & Daphne. Apul. de Herb. cap. 27. & 58.

MUSTRICŬLA, æ. f. Machinula (auctore Festo) ex regulis, in qua calceus novus insuitur. Afranius, Mostricolam in dentes indam tibi. Forma est sutoris. V. Isidor. Gloss.

MUSTUM, i. n. [γλεῦκος] Vinum novum. Ovid 4. Fast. 888

Præmia de lacubus proxime musta tuis. Plin. lib. 23. cap. 1. Musta differentias habent naturales has, quod sunt candida, aut nigra, aut inter utrumque, aliaque ex quibus vinum fiat, alia ex quibus passum. Cic. de Clar. Orat. 287. Sic ego istis censuerim, & novam istam, quasi de musto ac lacu fervidam, orationem fugiendam.

Austera musta. Quintil. lib. 2. cap. 4.

Candida. Tibull. 1. 5. 24.

Circumcidaneum mustum. V. Circumcidaneus, in CIRCUMCIDO.

Dulce. Virg. 1. Georg. 295.

Fervida. Ovid. 3. Trist. 10. 72.

Nova bibere. Ovid. 2. de Arte Am. 695.

Pressa veloci pede. Tibull. lib. 1. 5. 24.

Pugnacibus mustis crapulæ plus inditur, lenibus parcius. Plin. lib. 14. cap. 20.

Purpureum. Propert. lib. 2. 17.

Mustum, inquit Nonius 2. 518. non solum vinum, verum etiam novellum quicquid est, recte dicitur. Nævius Gymnastico; Utrum est melius virginem an viduam uxorem ducere? virginem si musta est.

MUSTUS, a, um. Adj. [νεαρός] Recens. Næv. apud Non. 2. 518. Mustam juvencam dixit. V. dict. præced.

MUSTEUS, a, um. Adj. [γλευκινός] Quod mustum, hoc est dulcedinem in se habet: ut, Poma mustea. Cato de R. R. cap. 7. Item alia conditiva mala mustea. Palmæ, Plin. lib. 13. cap. 4. extr. Est enim tanta musteis suavitas, ut finis mandendi non nisi periculo fiat.

Musteus, Recens. Plin. lib. 12. cap. 7. Amaritudo grano eadem quæ piperi musteo creditur esse.

Caseus musteus. Plin. lib. 11. cap. 42.

Liber musteus. Plin. 8. Epist. 4. a fine, ad Arrianum.

MUSTĀRIUS, a, um. Adj. [γλευκικός] Quod ad mustum pertinet. ut, Mustarius urceus, In quo mustum reponitur. Cato R. R. cap. 11.

MUSTŬLENTUS, a, um. Adj. [γλευκώδης] Idem quod Musteus. Plaut. Cistel 4. 2. 87. Nam ita mustulentus æstus nares attigit. Hunc ibi Lambin ex Prisciano versum inserit, probante Dissald.

Autumnus mustulentus. Apul. 2. Met. p. 116. conf. Non. 1. 122.

MUSTIO, ōnis. m. Mustiones a Musto appellati, ut Bibiones, qui in vino nascuntur. Isidor. 12. 8.

M U T

MUTABILIS, MUTATORIA, V. MUTO.

MUTĬCUS, a, um. Adj. [κολοβός] ut, Mutica spica. Varr. 1. de R. R. cap. 48. Spica mutica dicitur, quæ non habet aristam; eæ enim quasi cornua sunt spicarum. Quibus verbis innuit Varro spicam dici muticam, quasi cornibus mutilatam. Quam etiam expositionem probat Cæl. lib. 1. cap. 10. Al. Mutila. V. Fulv. Urs. not.

MŬTĬLĀGO, inis. f. Herba, alias Tithymalus. Apul. de Herb. cap. 108.

MŬTĬLUS, a, um. Adj. [κολοβός, κόλουρος] Perottus a Mutus deductum putat, significareque Truncatum & comminutum. Hor. 1. Serm. 5. 60.

— ô tua cornu
Ni foret exsecto frons (inquit) quid faceres, quum
Sic mutilus minitaris?

Cornibus mutilus. Cæs. 6. Bell. Gall. 26.

Boves mutili, dicti sunt Sine cornibus, auctore Donato in Ter. Hec. 1. 1.

Columel. lib. 7. cap. 3. Nam est melior mutilus aries.

Decurtata & mutila. Cic. in Orat. 178. Mutila sentit quædam, & quasi decurtata. De animo.

Hiantia & mutila. Cic. in Orat. 32. Sed quum mutila quædam, & hiantia locuti sunt, quæ vel sine magistro facere potuerunt, germanos se putant esse Thucydidas.

MŬTĬLO, [κολούω, πηρόω] āre. est (ut ait Donatus) Aliquid detrahere, sine quo res esse non possit. Ter. Hec. 1. 1. 8.

Quin spolies, mutiles, laceres, quemquem nacta sis. Et Curt. 5. 5. 14.

Majora membrorum parte mutilati. Al. Mulctati.

MUTILĀTUS, a, um. Partic. [κολοβός, πηρός, ἀκρωτηριασθείς] ut, Mutilus dens. Plin. lib. 8, cap. 5 Ovid. in Ibin. 549.

Trunca geras sævo mutilatis partibus ense,
Qualia Mycerni membra fuisse ferunt. Al. Mimnermi.

Aures. Liv. 29. 9. Et prope exsanguem, naso, auribusque mutilatis, relinquunt. [An Mutilatum? H. St.

Colubræ mutilatæ cavea. Ovid. 6. Met. 559.

Exercitus. Cic. 3. Philipp. 31. In Galliam mutilatum ducit exercitum. i. e. Diminutum.

Rami mutilati. Ovid. de Nuce 37.

MUTILATIO, ōnis. f. Cels. 7. 9. Levis mutilatio.

MUTILĀTOR, ōris. m. apud Celsum. [Nisi temere auctor ascriptus est.

MUTĬLUS, vel MUTŬLUS, i m. Quadrangulus ex aliqua parte eminutus. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 8. Sed pro columbariis in pariete murulos, aut palos in ordinem, supra quos tegeticulæ cannabinæ sint positæ. V. Columel. 8. 9. & Vitruv 7. 3.

MŬTĬNA, æ. f. [Μουτίνη, Μουτίνα] Urbs Italiæ in Flaminia, Romanorum quondam colonia, ut est auctor Pomponius Mela lib. 2. 4. & Liv. 39. 55. extr. Vulgo *Modena* dicitur.

Firmissima & splendidissima Pop. Rom. colonia Mutina. Cic. 5. Philipp. 24.

Labores Mutinæ. Lucan. lib. 1. 41.

Mœnia obsessæ Mutinæ. Ovid. 15. Met. 823.

MUTINENSIS, e. Adj. [Μουτινήσιος] ut, Color Mutinensis, i. e. Pulla a Mutinensibus lanis, ex quibus nativo colore panni fiunt. Varro, Nam & ludere alacrem vidimus Mutinensi tunica. ex Perotto.

Arma Mutinensia. Ovid. 4. Fast. 631.

MUTINUS TITINUS, Deus erat, cujus sacellum, ut Festus ait, Romæ fuit in Veliis, cui mulieres velatæ togis prætextis solebant sacrificare. Al. Mutinutinus una voce scribunt. Ego nomen eum gentilium deum habuisse a tacendo, & non tinniendo, puto: Nam in eo mu valet ac. Quasi conflatum nomen ex hac particula, & duobus imperativis videtur, quasi diceres. Muti, ne tinni, inquit Turnebus. Adverf. 17. 23. pr.

MUTĪNUS, i. m. Membrum virile. Auctor carminis obscæni 73.

Tutelam pomarii diligens Priape facito:
Rubricato furibus minare mutino. Alii aliter legunt. V. Scalig. Cr.

MUTO, ōnis.

Est & unum e nominibus Priapi. Lactant. lib. 1. cap. 20. Sterculius, qui stercorandi agri rationem primus induxit: Et Mutinus, in cujus sinu pudendo nubentes sedent, ut illarum pudicitiam prior deus delibasse videatur. Arnobio lib. 4. adversus Gentes vocatur Mutunus per u. vocalem. Sic enim ait: Etiamne Pertunda, quæ in cubiculis præsto est virginalem scrobem effodientibus maritis? Etiamne Mutunus, cujus immanibus pudendis, horrentiqua fascino, vestras inequitare matronas & auspicabile ducitis, & optatis? Augustinus de civitate Dei lib. 4. cap. 11. Mutinus, qui est apud Græcos Priapus. Idem lib. 6. cap. 9. Priapus nimis masculus, super cujus immanissimum & turpissimum fascinum sedere nova nupta jubebatur. Sunt qui Mutinum dictum putent, quod præstat ut in primo concubitu vir moveatur, virgo vero ne reluctetur. Porro Fascinum dici Virile membrum, testatur Hor. Epod. 8. 18. Hoc carmine,

Minusve languet fascinum? Ubi Porphyrio, Fascinum, inquit, pro virili parte posuit, quoniam fascinandis rebus hæc membri deformitas apponi solet. Alii potius ab avertendo fascino dictum esse putant, quod in sacris Liberi sive Bacchi rite propitiato Priapo, & imposita corona a matrona honestissima, fascinum seu fascinatio a frugibus averteretur, ut Augustinus de civitate Dei lib. 7. cap. 21. ex Varrone narrat. Ad fascinum ergo amoliendum jubebatur nova nupta super eo sedere. Nam & Pompeius Festus versus fescenninos, qui in nuptiis dicebantur, etiam inde videri posse dictos scribit, quod fascinum existimarentur arcere. Sicut ergo in agris, ita & in nuptiis Priapus, feminarum deus, ne fecunditas fascinatione impediretur, colebatur.

MUTTO, īre. V. MUTTIO. MUTTUS, V. MUCIUS.

MŪTO, [ἀλλάττω, μεταβάλλω, ἀμείβω, τρέπω, μετανοῶ, μεταλαμβάνω] āre. Transferre. Varro, Fac ut te cum omni familia mutes.

Mutare, Variare. Plin. lib. 12. cap. 7. Piper tostum solibus, colore rugisque mutatus.

Mutare se habitu & loco, pro eo quod est, Mutare habitum & locum. Hor. 2. Serm. 7. 64.

Mutare & vertere ad omnem rationem aliquid. Cic 3. de Orat. 177.

Mutare aliquid de. Ter. Andr. 5. 4. 46.

De uxore, ita ut possedi, nihil mutas Chremes? i. e. Quantum ad uxorem attinet.

In formam alterius mutare se. Plaut. Amphit. Perioch. 2.

In marem mutari. Plin. lib. 7. cap. 4.

In pejus mutare. Quintil. lib. 1. cap. 1.

Animum mutare, & Mutare sententiam. Ter. Phorm. 5. 2. 9. Haud scio hercle, ut homo est, an mutet animum. Cic. 7. Fam. 23. Si tu jam sententiam mutasti, ego habebo scilicet. Idem 4. Acad. 63 Nec tamen quo minus (si tibi ita videatur) sententiam mutes, deterrendum puto.

Amantes verbo mutantur. Propert. lib. 2. 5. 13.

Amictus frustra mutantur. Tibull. lib. 1. 8. 13.

Beneficium mutavit consuetudo. Cæs. 2. Bell. Civil. 29.

Brachia mutamus vario amplexu. Propert. lib. 2. 15. 9.

Cœnacula mutare, lectos, balnea, &c. Hor. 1. Epist. 1. 91.

Colores. Hor. 1. Epist. 17. 34.

Colorem ad similitudinem loci. Plin. lib. 9. cap. 29.

Consilium. Cic. 7. Att. 22. Quod ad te scripserim, me in Epiro futurum, posteaquam extenuari spem nostram & evanescere vidi, mutavi consilium.

Decretum. Cic. 3. Verr. 120. Alias revocabat eos, inter quos jam decreverat, decretumque mutabat; alias, &c.

Dicta. Plaut. Bacch. 3. 2. 34.

Factum. Ter. Andr. 1. 1. 13.

Quod habui summum pretium, persolvi tibi. Ubi Donat.

50. In memoria habeo. 21. haud muto factum.

Haud muto factum, Vetuste; Non me pœnitet. Idem Donat. in Comment. in Phormionem, Sic enim veteres dicebant, Muto factum, & Nolo factum, quum alicujus rei eos pœnitebat.

Fidem Plaut. Mil. 4. 1. 36.

Placet uti dicis: sed ne istam amittam, & hæc mutet fidem.

Fidem cum aliquo. Ter. Phorm. 3. 2. 27.

Fortuna

Fortunæ mutantur. Plaut. Truc. 2. 1. 9.
Gestum. Lucret. lib. 4. 774.
Habitum noti oris effigies languida mutaverat. Lucan. lib. 9. 1034.
Id mutavit. Ter. Andr. 1. 5. 7.
Jus. Liv. 8. 28.
Lares. Hor. in Carm. Sæcul. 39.
Locum. Cic. 2. de Legib. 1. Sed visne, quoniam & satis jam ambulatum est, & tibi aliud dicendi initium sumendum est, locum mutemus, &c.
Locum potestas tralata mutavit. Lucan. lib. 2. 137.
Mentem. Cic. 1. in Catil. 6. Muta jam istam mentem, mihi crede, obliviscere cædis atque incendiorum.
Mentem quæ insania mutat? Virg. 4. Æn. 595.
Mentes & voluntatem. Cic. de Prov. Cons. 25.
Mores mutare. Ter. Adelph. 5. 9. 27.
Naturam pecunia nescit. Hor. 1. Epist. 12. 10.
Nuptias. Plaut. Stich. 1. 1. 71.
Pactionem. Cic. pro Domo, 25.
Sedem. Cic. pro Cæcin. 100. Qui volunt pœnam aliquam subterfugere, aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedem ac locum mutant.
Sedem ex sede, ut volucres. Plin. lib. 2. cap. 37.
Sententiam. Cic. 9. Att. 2.
Solum mutare, quod & Vertere solum dicitur. V. paulo ante Sedem mutare. Cic. in Parad. 4. Omnes scelerati atque impii, quorum tu te ducem esse profiteris, quos leges exsilio affici volunt, exsules sunt, etiamsi solum non mutarunt.
Sortem alicujus in contraria. Ovid. 3. Met. 329.
Testamentum. Cic. pro Cluent. 31.
Vellera mutare luto, pro Tingere, Inficere per naturam, inquit Servius. Virg. 4. Ecl. 44. [Lego Præter, pro Per.
Vestem mutare, Lugubrem sumere. Cic. Post red. in Senat. 12. Quum vos vestem mutandam censuissetis, cunctique mutassetis, atque idem omnes boni jam ante fecissent, ille unguentis oblitus, cum toga prætexta quam omnes Prætores Ædilesque tum abjecerant, irrisit squalorem vestrum & luctum gravissimæ civitatis. Ibid. 31. Vos me florentem semper ornastis; laborantem, mutatione vestis, & prope luctu vestro, quoad licuit, defendistis. Nostra memoria Senatores, ne in suis quidem periculis, mutare vestem solebant; in meo periculo Senatus veste mutata fuit. Periculum appellat Cicero Reatum in causa capitis; ut in oratione pro Planc. 29. Quid de me dicam? qui in hujus periculo mus esse videor. Quid de his tot viris? quos videtis veste mutata. Plutarchus omnem prope Equestrem ordinem, & juvenes ad viginti millia sordidatos cum Cicerone fuisse ait, cumque eo supplices populo passim per urbem Romam fuisse. Solebant quippe olim amici & necessarii sordes cum reo delato accipere ad misericordiam captandam, plebemque deprecabundi prehensare aut circumire, ut quum dies judicii advenisset, facilius absolverentur.
Mutare vestem cum aliquo. Ter. Eun. 3. 5. 24.

Ut vestem cum eo mutem, & pro illo jubeam me ducier.

Vias tempestas & humor cæli mutaverit. Virg. 1. Georg. 418.
Vices terra mutat. Hor. 4. Carm. 7. 3.
Vicem priorem. Lucret. lib. 5. 170.
Vulgus mutatur cum principe. Claud. 4. Cons. Hon. 301.
Vultum. Cic. 2. Tusc. 41. Quis mediocris gladiator ingemuit, quis vultum mutavit unquam?
Mutare re quapiam aliquid cum altero. Sallust. in Jugurtha cap. 44. extr. Pecoris & mancipiorum prædas certatim agere; eaque mutare cum mercatoribus vino advectitio, & aliis talibus.
Mutare ære, pro Vendere. Columel. 9. 1. ad fin. Quare dum viridis ætas pulchritudinem corporis conservat, ære mutandi sunt. Idem lib. 7. cap. 9. Lactens porcus ære mutandus est.
Bellum mutare pace. Sallust. in Orat. Catilinæ, cap. 58. Nemo, nisi victor, pace bellum mutavit.
Incerta mutare pro certis. Sallust. in Jugurth. cap. 83. pr. Et quanquam opibus suis confideret, tamen non debere incerta pro certis mutare.
Aliam alia se mutare. Hor. 2. Serm. 7. 110.

— an hic peccat, sub noctem qui puer uvam
Furtiva mutat strigilis? i. e. Vendit.

Gaudium mutare mærore. Plin. 5. Epist. 14. ad Marcellinum.
Jucunda mutare severis. Plin. 5. Epist. 17. ad Spurinam.
Nihil mutavit fortuna seipso. Plin. in Paneg.
Pacem miseram vel bello bene mutari. Tacit. 3. Ann. 44.
Prætextam mutare paludamento. Plin. in Paneg. cap. 56.
Quadrata mutat rotundis. Hor. 1. Epist. 1. 100. Proverb. de his, qui omnia permiscent.
Tristia mitibus. Hor. 1. Carm. 16. 25.
Urbem exsilio mutant. Ovid. 8. Fast. 665.
Victrice patria victam mutari. apud Liv. 5. 30. Idem. Victoriæ possessionem incerta spe mutasse. Cic. pro Sext. 37. Commutare dixit: Denique, inquit, videbatur ea conditione tam fortis fuisse, ut cum patriæ caritate constantiæ gloriam commutaret.
Mutare merces, pro Emere aut vendere. Hor. 1. Serm. 4. 29.

Hic mutat merces surgente a sole ad eum, quo
Vespertina tepet regio. Simile est illud Virg. 4. Ecl. 38.
— nec nautica pinus
Mutabit merces, &c.

Mutare, Corrigere, emendare. Ter. Adelph. 4. 7. 20.

Placet tibi factum Mitio? MI. non, si queam
Mutare: nunc quum non queo, æquo animo fero.

Mutare ad, apud Sallustium in oratione M. Licinii Trib. pl. Fragm. lib. 3. §. 13. Neu nomina rerum ad ignaviam mutantes, otium pro servitio appelletis.
Mutare, neutrum absolutum, pro Variare. Liv. 5. 23. Annona ex antevecta copia nihil mutavit. i. e. Quoniam urbs frumento abundabat propter antevectam copiam, annonæ pretium non crevit.
Activa itemq pro passiva ponitur. Liv. 39. 51. extr. Mores Populi Romani quantum mutaverint, vel hic dies argumento erit. Adde 3. 10. & 5. 13.
Mutare & Nutare itemque Motare misceri a librariis observat Drakenb. ad Sil. 6. 234.
MUTOR, āri. passiv. Hor. 2. Carm. 20. 10.

Jamjam residunt cruribus asperæ
Pelles; & album mutor in alitem
Superne, &c. i. e. Mutor a partibus superioribus in cycnum.

Alii legunt Superna. conf. Liv. paulo supra.
Mutari in horas. Hor. 2. Serm. 7. 10.
Civitate mutari, pro Alterius civitatis civem fieri. Cic. pro Corn. Balb. 42. Ut & civitate illum mutatum esse fateretur, & jus civitatis honore dignissimum judicaret? Budæus.
Finibus mutari, i. e. Ab exsilio redire. Liv. 5. 46. extr.
MUTANS, antis. [ἀμείβων] Partic. aliquando accipitur pro Eo qui mutatur. Quintil. lib. 1. cap. 10. Immo inhærendum ei judico, quoad licet: diu etiam mutantibus (scilicet verbis) repugnandum. Sed abolita atque abrogata retinere, insolentiæ cujusdam est, & frivolæ in parvis jactantiæ. [Locum integrum exhibui, qui est cap. 6. pag. 76. Burm. ut dijudicare lector possit. De ὀρθοεπείᾳ i. e. Recta locutione, loquitur. Et dicit insistendum, & aliquamdiu etiam mutantibus, i. e. novatoribus, qui mutare conantur, repugnandum. Falsa est igitur Stephani exegesis.
MUTANDUS, a, um. Partic. [μεταβλητέος] ut Catull. de Mœcha 19.

Mutanda est ratio modusque nobis.

Sedes mutandæ. Virg. 3. Æn. 161.
MUTĀTUS, a, um. Partic. [μεταλλαχθείς] ut, Mutato nomine. Plin. lib. 3. cap. 11.
Quantum mutatus ab illo? i. e. Dissimilis factus. Virg. 2. Æn. 274.
In deterius. Tacit. 4. Ann. 63.
In pejorem partem sunt versa & mutata omnia. Cic. pro Rosc. Amer. 103.
Faciem mutatus & ora. Virg. 1. Æn. 662.
Vultum nihil mutatus. Stat. 2. Theb. 655.
Amor. Ovid. 5. Epist. 34.
Aura. Hor. 1. Epist. 18. 88.
Di mutati. Hor. 1. Carm. 5. 6.
Fortuna. Virg. 5. Æn. 604.
Frontis mutatæ. Hor. 2. Serm. 8. 84.
Res. Hor. 1. Epist. 10. 31.
Sententia mutata loco cedit. Virg. 9. Æn. 220.
Verba mutata. V. Translata verba, in VERBUM.
Vinum mutatum. Hor. 2. Serm. 2. 58.

Ac si mutatum parcit defundere vinum. Turnebus in hunc locum, Vinum, inquit, a Græcis ἐκτροπίαν vocatum & τροπίαν circumloquutus est. Ita autem intelligitur vinum vappescens & degenerans, exolescensque, & in acetum aut vappam transiens. Hæc ille.

MUTATURUS, a, um. [ἀλλάξων] aliud Partic.
Habenas non muraturus. Stat. 3. Silv. 5. 27.
MUTĀTUS, ûs m. Tertull. de Pallio, cap. 4. Incredibili mutatu.
MUTĀTIO, ōnis. f. [ἀλλαγή, μεταβολή, παραλλαγή, τροπή] ut, Mutatio sedis. Plin. lib. 13. cap. 4.
Annonæ mutationem significans. Plin. lib. 2. cap. 103.
Consilii mutatio optimus est portus pœnitenti. Cic. 12. Philip. 5.
Coloris crebra. Cic. pro Cluent. 54.
Loci, non ingenii. Cic. pro Quint. 22.
Morum facienda. Cic. 1. Off. 120.
Officiorum mutatio, dando, accipiendo. Cic. 1. Off. 22. i. e. Commercium officiorum.
Motus & mutatio. Cic. 4. Acad. 119. Ita esse eum undique aptum, ut nulla vis tantos queat motus mutationemque moliri.
Motibus & mutationibus suis ciens omnia & agitans natura. Cic. 3. de Nat. Deor. 27.
Mutatio, pro Commutatione. Ter. Hec. 4. 4. 11.

Mutatio fit: ea nos perturbat, Laches.

Habere mutationem. Cic. 1. Fam. 7.
Moliri mutationem. Cic. 4. Acad. 119.
MUTĀTOR, ōris. m. Lucan. 8. 854.

— mercis mutator Eoæ. Adde Arnob. 3. p. 119.

MUTĀTŌRIUS, a, um. Adj. Tertull. de Resurr. Carn. cap. 8. Indumentum illud mutatorium immortalitatis.
MUTATORIUM, i. n. Vulg. Interpr. Esai. cap. 3. 22.
Mutatoria, ab Esaja cap. 3. inter Ornamenta muliebria posita sunt, de quibus vide ibi Hieronym. & forte hæc sunt quæ Homer. lib. 8. Odyss. εἵματ' ἐξημοιβά vocat, id est vestimenta mutatoria, permutata, alterota. Quidam apud Esajam verterunt Ricin, de quibus infra.
MUTĀBILIS, e. Adj. [μεταβολικός, μεταβλητός, παραλλακτός] Quod facile mutatur. n. absol. Virg. 4. Æn. 569.

— varium & mutabile semper
Femina.

Vultu mutabilis. Hor. 2. Epist. 2. 189.
Animi vulgi mutabiles. Liv. 11. 7.
Causa mutabilis. Liv. 31. 29. Natura enim, quæ perpetua est, non mutabilibus in diem causis hostes sunt.
Fatum non mutabile. Stat. 9. Theb. 661.
Mens. Tibull. lib. 3. 4. 63.

Sed flecti poterit, mens est mutabilis illi.

Pectus consiliis. Ovid. 2. Met. 145.
Ratione vaga & mutabili labuntur sidera quædam. Cic. de Univers. 32.
Vulgus. Valer. 1. Argon. 762.
Compar. Valer. Max. 6. 9. 14.
MUTABILĬTAS, ātis. f. [τὸ μεταβλητόν] Mobilitas. Cic. 4. Tusc. 76. Hæc inconstantia, mutabilitasque mentis, quem non ipsa gravitate deterreat?
MUTABILĬTER, Adv. Mutando. Varr. Cras credo, hodie nihil: Quibus instabilis animus ardens mutabiliter habet habere, & non habere. Non. 2. 548.
MUTĬTO, āre. Freq. Sæpe facere, aut sæpe exercitare. SC vetus apud Gell. lib. 2. cap. 24. Principes civitatis, qui ludis Megalensibus, antiquo ritu, mutitarent, id est, Mutua inter sese convivia agitarent. Al. Dominis. Videtur Gellius a Mutuus deducere. Turnebus Mutuitarent legendum putat, ut mutuitare sit, mutuo convivia agitare. Quidam Muttitare retinent, quod epulas inter se mutarent, & vicissim convivia convivis.

Ego quoque ita legendum dixi, antequam de Turnebi conjectura audivissem. H. St. Sed respuit correctionem hanc Gronov. qui tamen nihil explanat in loco satis obscuro.

MŪTO, ōnis. m. Membrum virile. Hor. 1. Serm. 2. 68.

Huie si motonis verbis mala tanta videntis
Diceret hæc animus, &c. Acron, Muto dicitur membrum virile, ut Lucilius,
Læso tum lacrymas motoni absterget amica.

MUTŌNIUS, i. m. vel MUTTONIOS, & MOTTŌNIOM, i. n. Vet. Gloss. Muttonium, [illegible], [illegible]. Muttonius, [illegible]. [Scribendum [illegible]. In iisdem Gloss. Mutonium cum uno t. [illegible], & [illegible] redditur, quorum illud Pessum, qui muliebribus locis inditur, significat, hoc quid sit lateor me ignorare.

MUTŌNIĀTUS, a, um. Adj. i. e. Mentulatus. Martial. lib. 3. 73. in Phœbom,
Dormis cum pueris mutoniatis. Idem lib. 11. 64. in Philomusom,
Spectas ous, Philomose, quum lavamot,
Et quare mihi tam mutoniati
Sint læves pueri subinde quæris.

MOTULUS, V. MUTILUS.

MUTŪNUS, vel MŒTINUS, i. m. Deus Romanis fuisse videtur, qui mutiret, efficeretque ne quid emanaret, sed clam esset, & tacitum & occultom. Lucilius apud Non. 1. 34.
Sed qoid Mœtino, subjectoque huic opus signo?
Ut lurcharetur lardom & carnaria furtim
Parum conficeret. [Forte Mœtiro scripsit. V. in MOTIO.
Arnobio Mutunus, Priapus est. V. in MUTINOS.

MUTUO. Adv. & MUTUO, āre. V. MOTUUS.

MUTUS, a, um. Adj. [ἄλαλος, ἄναυδος, ἄφωνος, ἐνεός, βωβός] quidam a mugiendo deduci putant. Etenim qoum mutus loqui non possit, sive id linguæ defecto, sive aurium accidat, prorumpit tamen in vocem, quæ mugitus potius quam vox humana videtor. Vel dicitur Mutus, quasi minutus, quod eo sensu minutus sit. Vel dicitur a mussando, quod hic non amplius, quam mus [an Mu?] dicat. Ter. Heaut. 4. 4. 26.
To nescis quod scis, Dromo, si sapies. D. mutum dicea. Plin. lib 10. cap 29. Merula canit æstate, hieme balbutit, circa solstitiom muta. Mutus, inquit Nonius 1. 29. onomatopœa est, incertæ vocis, quasi mugitus. Nam Mutus sonus est proprie, qui intellectum noo habet. Nævius Lycur. Ducite ea cum argutis linguis mutas quadrupedes. [Legendum forte, Nam mo sonus &c vel Mugitus. V. Varr. loc. in MUSSO.
Muti vel eloquentis origo. Cic. 5. Tusc. 69.
Mutum esse satius est, quam quod nemo iotelligas dicere. Cic. 12. Fam. 27.
Mutus illico. Ter. Eun. 3. 1. 27.
Jugularas hominem, quid ille? T. mutus illico. Ubi Donatus, Tam huc stultom est, quam si diceret, Statim nihil.
Accusator mutus. Cic. pro Rosc. Amer. 104. Neque accusatore muto, neque teste quisquam utitur eo, qui de accusatoris subsellio surgit.
Accusatio hujus temporis muta. Cic. pro Flacc. 6.
Ævum Sil. lib. 3. 579.
Agna. Hor. 2. Serm. 3. 219.
Armenta. Stat. 5. Theb. 234.
Artes mutæ a Virgilio, Minime celebres dicuntur, vel comparatione musicæ, lib. 12. Æn. 396.
Scire potestates herbarum, usomque medendi
Maluit, & mutas agitare inglorius artes.
Artes mutæ dicuntor, quæ qoum noo loquantur, tamen res ipsas exprimunt. Cic. 3. de Orat. 23. Etsi hoc in his quasi mutis artibus est mirandum, & tamen verum: quanto admirabilius in oratione atque in lingua? De picturæ arte loquitur.
Aspectus. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Bestiæ. Cic. 1. de Finib. 71.
Bestiæ mutæ, & oihil intelligentes. Cic. 2. de Nat. Deor. 133.
Dialectica in excogitandis argumentis muta nimium est, in judicandis nimium loquax. Cic. 2. de Orat. 160.
Eloquentia muta quædam inducere. Cic. in Orat. 138. Al. Loquentia rectius.
Forum mutum, alinguem curiam, tacitam & fractam civitatem videbatis. Cic. Post red. in Senat. 5.
Gratia. Ovid. 2. de Pont. 7. 58.
Culpa gravis precibus donatur sæpe suorum:
Omnis pro nobis gratia muta fuit. h. e. Nullus amicorum pro me oravit Cæsarem ut ignosceret.
Historia. Cic. 2. de Finib. 67. In vestris disputationibus historia muta est. V. seqq.
Imago etiam muta a tanto scelere revocare debuit. Cic. 3. in Catil. 10.
Lapides muti in agrorum divisionibus dicebantur, Sine inscriptione epositi, ideo quia nulla scriptione apparerent, quoto loco oomerentur. Ex Hygino p. 156. Gœs. [Lego Appareret.
Leges mutæ tacent. Ovid. ad Liv. 185.
Magistratus mutus, Lex: cui opponitur Magistretus, Lex loquens. Cic. 3. de Legib. 2. Ut magistratibus leges, ita populo præsunt magistratus: vereque dici potest, magistratum legem esse loquentem: legem autem, mutum magistretum.
Os. Ovid 6. Met. 574.
Pecudes. Cic. 1. Q. frat. 1. 19.
Pecus mutum & turpe. Hor. 1. Serm. 3. 100.
Pecus mutum metu. Virg. 9. Æn. 341.
Querelas mutas abrumpit. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 160.
Res. Quintil. lib. 6. cap. 1. Mutæ tamen res movent.
Res inanimatæ atque mutæ. Cic. 1. de Nat. Deor. 36.
Res muta & informis, cui opponitur Eloquens & formata. Auctor ad Herenn. lib. 4. 67.
Scientia. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Silentia noctis. Ovid. 7. Met. 184.
Spelunca. Stat. 1. Achill. 240.
Suspiria. Stat. 11. Theb. 604.
Tempus mutum a litteris. Cic. 8. Att. 22. Nullum fuisse tempus post has fugas & formidines, quod magis deboerit mutum esse a litteris.
Muta, n. pl. absol. pro Bruta sæpe dicit Lactant. ut de falsa Sap. lib. 3. cap. 8. ter aut quater. H. St.
Multa & Muta confundi a librariis docet Broekh. ad Tibull. 4. 1. 129.

MUTA, æ. f. Dea, quæ & Lara & Larunda, Larium mater. V. Ovid. 2. Fast. 583. & Lactant. 1. 20.

MUTESCO, ēre. Mart. Capell. lib. 8. Cuncta, velut mutescentia, tacuerunt.

MUTĪTAS, ātis. f. Gloss. Gr. Lat. ἀφωνία, mutitas.

MUTŌSUS, a, um. Adj. ut, Mutosus venter. Veget. Mulom. 1. 1[illegible]. Sed Mucosus est in codd. emend.

MŪTIO, ivi, itum, [μύζω] īre. Tanquam motus signum facere [illegible] strepitom, sive submissa & imperfecta voce fabulari, aut unum [illegible] verbum dicere. Scalig. a sono Mu deducit, & ita Varro de L. L. 6. [illegible] Nonius 1. 29. Ter. Andr. 3. 2. 25. Itaque hercle nihil jam mutire aude[illegible]. De Hirco dixit Auct. Philomel. v. 58.
At mutire capris, hirce petulce, soles. conf. Pers. 1. Sat. [illegible]

MUTĪTUS, a, um. Partic. Ter. Hec. 5. 4. 25. Neque opus est [illegible] mutito.

MUTĪTIO, ōnis. f. Imperfecta locutio. Plaut. Amph. 1. 1. 21.
Quid tibi hanc curatio est rem, verbero, aut mutitio?

MUTICUS, V. s. l.

MUSSO, [μύζω] āre. frequent. a Motio, ire; Occulte & pressa voce loqui quod celatum quis velit, inquit Non. 5. 23.
V. DEMUSSO. H. St.
Dictum mussare, quod moti non amplius quam μῦ dicunt, [illegible] dicit: Quod minimum est, neqoe ot aiunt, μῦ facere audet. Hac [illegible] de L. L. lib. 6. 5. V. in MUSSITO. [Sed verisimilius, Formam fuisse ea Præterito syncopato Mussom pro Mutitum, ut Cassum [illegible] rium, Messum pro Metitum. V. tamen in MUSSITO.
Consilia turbata mussant proceres. Stat. 3. Theb. 92.
Formidine tacita mussant. Claud. 2. in Eutrop. 134.
Mussare, Murmurare, inquit Festus. Ennius, In occulto mussare. Servius, Mussare, queri. Virg. 11. Æn. 345.
Flent mæsti, mussantque patres.
Mussant oras & limina circum. Virg. 4. Georg. 188.
Mussare, vulgo pro Tacere ponitur, auctore Festo. Ennius, [illegible] cet mussare bonos. Terent. Sile, cela, occulta, tege, tace, [illegible] sa. [Hunc locum non invenies apud Ter.
Mussabat tacito medicina timore. Lucret. lib. 6. 1177.
Mussare, Dubitare. Virg. 12. Æn. 718.
— mussantque juvencæ
Quis pecori imperitet. Servius.
Mussat dicere. Virg. 11. Æn. 345.
— cuncti se scire fatentur,
Quid fortuna ferat populi: sed dicere mussant. Ubi Servius, Mussant, modo Verentur significat. Alias. Dubitant: ut 12. Æn. [illegible]
— mussat rex ipse Latinus
Quos generos vocet. Interdum, Susurrant: ut de apibus [illegible]
Et proprie Mussare, est Obmurmurare, & muto esse vicinum.

MUSSANS, antis. Partic. Liv. 7. 25. Mussantes inter se [illegible]
Medici mussantes. Plin. 7. Epist. 1. Postea, quum vicesimo [illegible] balineo præpararer, mussantesque medicos repente vidissem, [illegible] requisivi.

MUSSĀTIO, ōnis. f. Ammian. 20. 8. Salutem mussatione [illegible] & latebris. Alii legunt Simulatione.

MUSSITO, [μύζομαι] āre. frequent. a Musso. Plaut. Mil. 3. 1. [illegible]
Illi inter se certant donis, ego hæc mecum mussito. Ter. Adelph. 2. 1. 53.
Verum cogito id quod res est, quando eum quæstum occeperis.
Accipiunda & mussitanda injuria adolescentium est. Ubi Donatus, Mussitanda, Patienda, considerenda com silentio, & [illegible] tore putanda, atque per hoc perferenda. Mussitare enim proprie [illegible] simulandi causa tacere: dictom vel a muto, vel ab μ, quæ litera [illegible] nimium pressæ vocis, ac pæne nullius, adeo ut sola omnium, [illegible] ter vocales inciderit, atteratur, atque subsidat. Hinc Virg. 12. [illegible]
— mussat rex ipse Latinus. Bodæus a Græco [illegible] tius derivari putat. [V. in MUSSO, & Suid. in μύζειν.

MUSSĪTANS, antis. Partic. Liv. 1. 50. Jam ita clam quidem [illegible] tes, vulgo tamen eum appellabant Superbum.

MUSSITĀTIO, ōnis. f. Idem quod Mussatio. Apul. 8 Met. [illegible] cip. Tacitaque prius servata mussitatione, &c. Adde Tertull. [illegible] cit. cap. 7. & 9.

MUSSITĀTOR, ōris. m. Vet. Gloss. Mussitator, [illegible].

MUTUSCA, orum. f. Sabinorum civitas, quæ & Trebia & [illegible] catur, circa quam Hannibal Romanos maxima clade affecit.

MUTUSCI, orum. m. Oppidani. Plin. 3. 12.

MUTUUS, a, um. Adj. [δανειος] Mutuum dicitur ab eo quod de [illegible] tuum fit. Paulus in l. 2. D. Si cert. petat. Mutuum damus, [illegible] non eandem speciem, quam dedimos, (alioqui aut commodatum [illegible] depositum) sed idem genus. Nam si aliud genus, velut pro [illegible] num recipiamus, non erit mutuum. Paolo post, Appellata est [illegible] mutui datio ab eo quod de meo tuum fit. Vide etiam Caium in l. [illegible] action. & obligat.
Mutuum est, si datur, quod reddatur: quod Siculi [illegible] Sophron, [illegible]. Hæc Varro lib. 4. de L. L. 36. [illegible] teres sine dubio Mœtuum pronuntiabant. Apud Hesych. [illegible] V. Cujac. Observ. 11. 37.
Mutuum in amicitia, est quum par voluntas accipitur & redditur. Cic. [illegible] Fam. 2.
Argentum. Plaut. Pseud. 1. 1. 78.
Miser sum, argentom nusquam invenio mutuum.
Argentum mutuom dare. Plaut. Pseud. 1. 1. 81.
Frumentum mutuum aliquibus dare. Cic. 2. de Lege Agrar. 83.
Mutuas pecunias sumere; apud Plautum Asin. 1. 3. 95. Cic. 10. Philipp.
Sestertia mutua quinque petere. Martial. lib. 10. 14.
Mutuus, Pariter atque æqualiter respondens, Par. ut, Mutuo [illegible] quum ab eo amaris quem amas. Ter. [ubi?] Meretrix adolescentem, cujus mutuo amore tenebatur, exclusit. Quintil. lib. 12. cap. [illegible] nem, Ac ne pauper quidem tanquam mercedem accipiet, sed [illegible] benevolentia utetur. i. e. Respondente.
Animus mutuus. Hor. 4. Carm. 1. 30.
Animis mutuis amant, amantur. Catull. de Acme, 45. 20.
Ardor. Lucret. lib. 4. 1210.
Benevolentia in mutua amici conquiescere. Cic. de Amicit. 22.
Beneficia mutua & grata dum sunt, inter quos ea sunt, firma devincitur societate. Cic. 1. Off. 56.

Google

Carne mutua inter se vescuntur. Plin. lib. 10. cap. 23. i. e. Olores vescuntur carnibus olorum.
Certamina Ovid. 2. Amor. 10. 29.
Consilia. Plaut. Epid. 1. 1. 80.
Convivia mutua inter se curant. Virg. 1. Georg. 321.
Cupido Lucret. lib. 5. 698.
Dicta mutua referre. Ovid. 8. Met. 655.
Face mutua torret me. Hor. 3. Carm. 9. 13.
Fiducia mutua inter se. Plin. 10. Epist. 21.
Gaudia Ovid. 1. Amor. 6. 87.
Ignis. Tibull. lib. 4. 5. 6.
Innocentia Plin. lib. 12. cap. 14. Silva divisa certis portionibus, mutua innocentia tuta est. De pluribus dixit, non de duobus tantum.
Odio mutuo flagrant inter se mugil & lupus. Plin. lib. 9. cap. 62.
Officiis mutuis commune commodum gubernatur. Cic. pro Rosc. Amer. 111.
Operas mutuas tradere. Ter. Phorm. 2. 1. 37.
Ferabus inter se pugnare. Hirt. de Bell. Afr. cap. 29.
Terror. Liv. 4. 21. Nec Volscorum meliores res esse credere, quam Pop. Romani fortunam, noctemque omnia terroris mutui implesse. Terrorem mutuum vocat, quo tam Volsci quam Romani terrebantur. Ex vetusto exemplari legitur Erroris.
Testimonium dare. Cic. pro Flacc. 10. Da mihi testimonium mutuum. *Pour la pareil e.*
Voluntas par & mutua Cic. 16. Att. 16. Ad paternas, magnas & veteres & justas necessitudines, magnam attulit accessionem tua voluntas erga me, meaque erga te par atque mutua.
Voluntatem alicui tribuere. Cic. 5. Fam. 2.
Vulnera. Ovid. 3. Met. 123.
Vulneribus mutuis ceciderunt. Auctor de Viris illustr. cap. 10. extr.
Facere mutuum cum aliquo. Plaut. Trin. 2. 4. 37.
Bene vult tibi. L. edepol mutuum mecum facit. i. e. Tantum bene illi volo, quantum ille mihi.
Sumere mutuum. Cic. 12. Fam. 28. conf. Plaut. Amph. 2. 2. 137. & ibi Interpr.
Mutuum, Adv. pro Mutuo. Lucil. lib. 27. Et si maxime quod spero, mutuum hoc mecum facit. Nonius 2. 538. V. Facere mutuum paulo ante.
Mutua, pro Mutuo. Lucret. lib. 4. 302. — hic idem
Nunc fit lævus, & e lævo fit mutua dexter.
Ceciderunt texturæ mutua. Lucret. lib. 6. 1082.
Inter se mortales mutua vivunt. Lucret. lib. 2. 75.
Pedibus per mutua nexis. Virg. 7. Æn. 65. De apum examine.

Mutuo, Adv. [ἀντιμοιβαδὶς] aliquando significat Invicem, aliquando E diverso. Plaut. Milit. argum. 1.
Meretricem ingenuam deperibat mutuo
Atheniensis juvenis. Cic. 10. Fam. 4. Fac valeas, meque mutuo diligas. h. e. Fac mihi in amore respondeas.
Facere mutuo aliquid. Cic. 10. Fam. 9. Te, ut diligas me, si mutuo me facturum putas, rogo.

Mutue, aliud Adv. [ἀμοιβαδὸν] Cic. 5. Fam. 7. Nulla in re tam lætari soleo, quam meorum officiorum conscientia; quibus si quando non mutue respondetur, apud me plus officii residere facillime patior. Al. Mutuo.

Mutuiter, Adv. Idem ac Mutue. Varr. apud Non. 11. 30. Viva meque ama mutuiter.

Mutuarius, a, um. Adj. Idem quod Mutuus. Apul. Apol. Mutuarias operas ambire cum vicinis.

Mutuo, [δανείζω] āre. Dare mutuo, vel mutuum. [Exempla prolata vellem hujus significationis.
Mutuare, pro Mutuo sumere aliquando accipitur. Cæcil. apud Non. 17. 48. Ad amicos curras mutuatum, mutuet causa mea.
Mutuo, pro Accipere mutuo. Valer. lib. 6. cap. 2. ext. 1. Potius præsidium a libertate, quam ab innocentia mutuavit. Sed in emendatis libris est, Mutuata.

Mutuor, [δανείζομαι, χρήσομαι, κίχρημαι] āri. depon. Mutuo accipere. Martial. lib. 8. 17.
Sed consumis, & usque mutuaris. V. African. in l. Tutor. §. Quum haberes. D. ad Senatusc. Vellejan.
Mutuari non semper est δανείζεσθαι, sed Accipere etiam quod reddas ἀμοιβαῖον, ut loquitur Dio. V. Semento. H. St.
Mutuari in sumptum. Cic. 8. Att. 6. Tironem nostrum ab altera relictum audio; sed eum video in sumptum ab aliis mutuatum.
Auxilia mutuari ad rem aliquam. Cæs. 8. Bell. Gall. 21.
Mutuari, sæpe per metaphoram accipitur, pro Aliunde sumere. Cic. 2. de Nat. Deor. 91. Mutuemur hoc quoque verbum, dicaturque tam æther Latine, quam dicitur aer. Est autem, inquit Budæus, Mutuari, quæ ab aliis inventa sunt, in scripta sua vertere, ita ut sua videri velit, qui hoc facit: nec modo mutuum est, sed etiam furtum. Cic. 1. de Orat. 95. Nam ego quæ sunt oratoria cum illis communia, non mutuor ab illis.
Consilium mutuari. Liv. 30. 12. Ab amore temerarium atque impudens mutuatur consilium. de Masinissa.
Laudem mutuari aliunde. Cic. 2. de Off. 47. L. quidem Crassus, quum esset admodum adolescens, non aliunde mutuatus est, sed sibi ipse peperit maximam laudem ex illa accusatione nobili & gloriosa.
Nomen virtus a viris est mutuata. Cic. 2. Tusc. 43.
Subtilitatem ab Academia mutuatur orator. Cic. de Fam. 3.

Mutuatus, a, um. Partic. Passiv. Plin. 2. 9. Luna in totum mutuata a sole luce fulget.

Mutuatio, ōnis. f. [δανεισμός] Cic. 1. Tusc. 100. Ego vero illi maximam gratiam habeo, quod me ea pœna multaverit, quam sine mutuatione & sine versura possem dissolvere. Idem pro Flacc. 47. Quum Roma clam esset profectus, multosque minutis mutuationibus fraudavisset, in Asiam venit.

Mutuatitius, a, um. [δάνειος] Quod mutuo datur, ut Pecunia mutuatitia. Gell. lib. 20. cap. 1. Maximeque in pecuniæ mutuatitiæ usu, atque commercio.
Mutuatitia historia. in Annot. mea in Parth. Appiani. H. St.

M U Z

Muziris, is. f. [Μούζιρις] Indiæ emporium, cujus meminit Plin. lib. 6. cap. 23.

My facere, est Hæsitare, aut subvereri, & vix loqui audere. Cæl. lib. 24. cap. 30. Varronem citans. V. Musso, in mutus.

M Y A

Mya, æ. f. [μύα] Genus conchæ sive margaritæ in freto circa Bosphorum Thracium, uniones rufus ac parvos gignens. Plin. lib. 9. cap. 35.
Est item Mya, [Μύα] insula in sinu Ceramico, cujus meminit Plin. lib. 5. cap. 31.

Myacanthon, i. n. [μυάκανθον] Herba est, quæ alio nomine Corruda, hoc est silvestris asparagus, dicitur: de qua Plin. lib. 8. cap. 9. Myacantha vero quibusdam herba est, quæ a Dioscoride 4. 146. μυρσίνη ἀγρία, a Latinis Ruscus appellatur. Cujus nomenclaturæ rationem hanc reddunt, quod herba hæc in carnario suspensa, aculeis suis mures a lardo, carneque salsa arceat. V. Marcellum Virgilium in Dioscoridem.

Myăces, um. f. [μύακες] Pisces sunt ex concharum genere, qui muricum modo coacervantur, vivuntque locis in algosis, & ubi dulcis aqua copiosa mari commiscetur: gratissimi autumno: nam procedente hieme amaritudinem contrahunt, coloremque rubrum. Reliqua V. apud Plin. lib. 32. cap. 9.

Myagros, i. m. [μύαγρος] Herba ferulacea est, foliis similis rubiæ, tripedanea: semen oleosum, quod & fit ex eo. Medetur oris ulceribus perunctis hoc succo. Auctor Plin. lib. 27. cap. 12. Scribitur etiam Myagros. Nostri vocant *Camelinam*, aut *Camaminam*, ex cujus semine oleum vulgo conficiunt. Ruell. lib. 3. cap. 126. Dicitur & Melampyron, quasi nigrum triticum.

Myăgrus, i. m. [μύαγρος] Deus muscarum. Alter vocatur Myodes & Achor, ut scribit Plutarchus. Plin. lib. 10. cap. 28. Invocant & Ægyptii ibes suas contra serpentium adventum; & Elei Myagron deum, muscarum multitudine pestilentiam afferente: quæ protinus intereunt qua litatum est illi die.

M Y C

Mўcăle, es. f. [Μυκάλη] Promontorium Ioniæ, e regione insulæ Sami, juxta quod Persæ a Græcis superati. V. Diod. Sicul. 11. 35.
Est præterea, Nomen veneficæ mulieris apud Ovid. 12. Met. 263.
Mater erat Mycale, quam deduxisse canendo
Sæpe reluctantis constabat cornua Lunæ. Senec. Herc. Oet. 525.
Hoc docta Mycale Thessalas ducunt nurus;
Unam inter omnes luna quam sequitur magam,
Astris relictis. Al. Michale, mendose.

Mycalæus, a, um. [Μυκαλαῖος] Adj. Claudian. 2. in Eutrop. 264.
Icarium pelagus, Mycalæaque litora.

Mycalensis, e. Idem. Valer. Max. 6. 9. extr. Mycalensis montis vertex.

Mўcalessus, i. m. [Μυκαλησσός] Mons in mediterraneo Bœotiæ, oppidum habens ejusdem nominis. Utriusque meminit Plin. lib. 4. cap. 7. Stephanus Mycalessum nomen accepisse existimat a mugitu bovis, quæ Cadmum in Bœotiam perduxit.

Mўcemătias, æ. m. [μυκηματίας] inter tria genera Terræ motuum refert Ammian. 17. 7. extr. [ἀπὸ τοῦ μυκήματος, inquit Lindenbr. Sed fortassis Mycetias legendum. q. V. paulo infra.

Mўcēnæ, arum; [Μυκῆναι] & Mycēna, æ; sive Mycēne, es. f. Urbs Peloponnesi, quam Perseus Danaes filius exstruxit, regiuncula in qua regnavit Agamemnon; a Mycena nympha sic appellata. Cælius tamen lib. 9. cap. 12. Mycenas, inquit, nuncupari credunt, quod ibi a Perseo sint conditæ Mercurii præcepto, unde excidit gladii manubrium. i. e. Mycea. Ex Steph. q. V.
Agamemnonia Mycene. Sil. lib. 1. 27.
Agamemnoniæ. Virg. 6. Æn. 838. quia Agamemnon rex fuit Mycenarum.
Claræ. Virg. 1. Æn. 288.
Dites. Hor. 1. Carm. 7. 9.
Fortes. Virg. 3. Georg. 121.
Magnæ. Virg. 2. Æn. 331.
Pelopeiades. Ovid. 3. Fast. 83. quoniam illic Pelops habitavit, a cujus etiam filio Thyeste, Thyestem vocat Lucan. lib. 1. 539.
Sævæ. Virg. 7. Æn. 222.

Mycenæus, a, um. Adj. [Μυκηναῖος] ut, Dux Mycenæus, Agamemnon. Ovid. 2. Trist. 400.

Mycenensis, e. Adj. [Μυκηνεύς] Habitator Mycenarum. Cic. 2. de Finib. 18.
Omnes Danai aut Mycenenses, Attica pubes.

Mycenis, idis. f. [Μυκηνίς] Patron. pro Mycenæa. Ovid. 12. Met. 34.

Mycerinus, i. m. [Μυκερῖνος] Cheopis Ægyptiorum regis fuit filius, qui posteaquam patri successit in regnum, ita paterna facta perosus est, ut populo ad extremum calamitatis afflicto, res agendi fecerit potestatem, quinetiam præ regibus omnibus justitiam exercuisse fertur. Herodotus lib. 2.

Mўcētias, æ. m. [μυκητίας] Terræ motus, cum sub pedibus mugit solum. Apul. de Mundo p. 247. Sic & Suid. conf. mycematias.

Mycithus, V. anaxilaus.

Mўcōne, es. f. & Myconos, i. m. [Μύκονος] Insula una ex Cycladibus. Stat. 2. Achil. 205. — placet ire per altas
Cycladas: hinc spretæ, Myconos, humilisque Seriphos. Scribit Servius in 3. Æn. 76. Delon insulam terræ motu diu laborasse quo cessante, e Mycone Gyaroque vicinis insulis populos venisse, qui eam tenerent & incolerent. Cælius Rhodig. lib. 13. cap. 22. scribit nomen ei fuisse inditum a Mycono Æneæ ac Rhyus filio. Ex Steph.
Celsa. Virg. 3. Æn. 76.
Humilis. Ovid. 7. Met. 463.

Myconius, a, um. Adj. [Μυκόνιος] a Mycono.
Myconios gigni sine capillo tradit Plin. lib. 11. cap. 37. unde calvos omnes, Myconios dicimus, auctore Stephano: meminit & Strab. V. Donat. in Ter. Hec. 3. 4. 26.
More Myconiorum venire i. e. Invocatum accedere ad convivia. V. Chiliad. item Suid. & Athen. 1. 3.

M Y D

Myora, æ. f. Insula quæ etiam Delos dicitur, una ex Cycladibus. [Immo Chlamydia, Χλαμυδία, auctore Steph.

Mydon, ōnis. m. [μύδων] teste Homer. lib. 5. Iliad. Atymnis filius, & Pylæmenis ducis Paphlagonum auriga, ab Antilocho Nestoris filio in bello Trojano interemptus.

Mydriăsis, is. f. [μυδρίασις] vocatur Morbus oculorum, quum pupilla quidem ipsa colorem non mutat, sed videtur ultra naturalem modum multo latior, interim ut visum omnem adimat, interim ut partem. Latini Pupillæ dilatationem vocant. Cels. 6. 37.

Mydūsa, [μυδοῦσα] a quibusdam recensetur inter nomenclaturas Anchusæ herbæ; sed a doctioribus inter Dioscoridis notha rejicitur.

M Y G

Mygăle, es. f. V. Mus araneus, in mus.

Mygdŏnia, æ. f. [Μυγδονία] Regio litoralis Macedoniæ, a Mygdone rege sic dicta. Juxta hanc est insula Mygdon.

Mygdŏnius, a, um. Adj. [Μυγδόνιος] ut,
Campi. Hor. 3. Carm. 16. 41.
Marmor Mygdonium. Ovid. 15. Epist. 142.
Opes. Hor. 2. Carm. 12. 22.

Mygdŏnus, i. m. [Μύγδονος] fuit frater Otrei, ac teste Porphyrione in tertium Iliados, ambo fratres Hecubæ regis Priami uxoris, & Cissei filii, ambo reges in Thracia.

Mygdŏnides, æ. m. patronym. [Μυγδονίδης] quod pro gentili ponunt poetæ. Virg. 2. Æn. 342.
— juvenisque Chorœbus
Mygdonides.

Mygdŏnis, idis. [Μυγδονίς] patronym. f. Ovid. 6. Met. 45.
Mygdonidesque nurus. i. e. Lydiæ.

M Y I

Myites, æ. m. [μυίτης] Lapis ad similitudinem muris sedentis & se contrahentis. V. Diosc. Noth.

Myiōdes, is. m. [μυιώδης] Muscarum deus. V. Plin. 29. 6. & myagrus.

M Y L

Mylacris, is. [μυλακρίς] Blattæ genus magnitudine cicadæ, circa molas nascens, vescensque farina. V. Pollux lib. 2. f. 169. & 7. 19. ejusque Interpp.

Mylæ, ārum. f. [Μυλαί] Insulæ circa Cretam. Plin. 4. 12. & Vellei. 2. 79. Siciliæ etiam quondam portus, de quo Senec. lib. 3. Nat. Quæst. cap. 26. extr. Circa Messanam & Mylas fimo quiddam simile mare profert, fervetque & æstuat, non sine odore fœdo. Unde illic stabulari Solis boves fabula est. Eadem pæne ad verbum scribit Plin. lib. 2. cap. 98. V. Sil. 14. 202. & Steph.

Mylasa, æ. f. [Μύλασα] Liberum Cariæ oppidum, ita dictum (si Stephano credimus) a Mylaso Æoli abnepote. Meminit hujus oppidi Plin. lib. 5. cap. 29.

Mylasēa, æ. f. Cannabis species. Plin. 19. 9.

Myle, es. f. [μύλη] Herba est radicem habens parvo bulbo similem, contrahentis facultatis, quæ cum farina loliacea dehiscentem sanat vulvam. Auctor Galen. lib. 7. Simplic.

Mylœcos, i. m. [μυλοικός] Vermiculi genus ex blattis, circa molas fere nascens, ut ait Plin. lib. 29. cap. 6.

M Y O

Myobarbum, i. n. (quo vocabulo usus est Ausonius in lemmate epigrammatis tricesimi) quid sit multi inquirunt. Turnebus putat verbum compositum a Mure & Barbo, quæ vox significat Mystrum, id est mensuram liquidorum sescunciam pendentem, ut sit tanquam muris cyathus. Inest autem & latet in mure mysterii significatio, & barbo, quo in mysteriis Cereris legiferæ utebantur. Hoc igitur lemma significat mystica Liberi patris nomina, & mysticam potestatem. Sed V. Scalig. Aus. Lect. 2. 28. & ad Fest. in Myoparo.

Myoctŏnos, i. m. [μυοκτόνος] Radix aconiti. Plin. lib. 27. cap. 3.

Myopăro, ōnis. m. [μυοπάρων] Genus navigii: ex duobus dissimilibus formatum, inquit Festus. nam mydion [Scalig. Myon] & paron per se sunt. Nonius 13. 6. Myoparo, est navicula piratarum. Sisenna Histor. lib. 4. Navisque triginta biremis, totidem myoparones. Sunt qui sic dictum putent, quod sceleri accommoda sit navis. Nam μῦσος scelus est, παρών, vel παρῶν, navigium. Cic. 6. Verr. 186. Eum isto Prætore Ciliciam myoparoni, prædonibusque patuisse. De portu Syracusano. Ibid. 7. 97. Proh dii immortales! piraticus myoparo, &c. Ibid. 3. 86. Illi statim myoparonem egregium de sua classe, ornatum, atque armatum dederunt. V. Scheff. Milit. Nav. 2. 2. conf. Dempst. in Rosin. p. 1164.

Myōpes, um. m. [μύωπες] dicuntur, inquit Budæus, Qui (jam inde ab initio ortus sui) nisi admota oculis contueri nequeunt. Cujusmodi multos videmus, qui res intuendas oculis prope contingunt, & limis etiam, semiclusisque oculis aspiciunt. V. luscioses.
Myops, ōpis in singular. Ulpian. in l. Item Offilius. D. de ædil. edict.

Myophŏnon, i. n. [μυόφονον] Herba est muribus exitialis: unde & nomen accepit. eadem fortassis cum ea, quam alibi Myoctonon & Aconitum appellari diximus. Meminit Myophoni Plin. lib. 11. cap. 9.

Myosōta, æ. f. [μυοσώτα] Herba est, quam & Alsinem, & verbum ex verbo exprimentes, Muris auriculam (μυὸς ὦτα) vocant Latini. Folia enim quum primum erumpunt, murinæ auri habet non dissimilia. Alsines vero nomen accepit, quod algidis locis gaudeat, & opacis. Gallis Muronis nomine notissima est, eaque solent avicularum escam fastidientium appetitum recreare. Refertur & alterum Myosoton (μυόσωτον) a Dioscoride, quod & Myosotis, (μυοσωτίς) diminutiva forma appellatur, plures ab una radice caules mittens, aliquatenus ab imo rubentes, & concavos: folia autem angusta, nigrescentia, & in acutum desinentia, flosculos vero cæruleos, anagallidis colorem exprimentes. Posteriorem hanc speciem describit Plin. lib. 27. cap. 12. priorem vero lib. 26. cap. 4.

M Y P

Myparri, seu Nyparr, ōrum. m. teste Herodot. lib. 4. Populi sunt Thraciæ, qui Dario Thraciam oppugnante, ultro sese dediderunt.

M Y R

Myra, æ. f. Urbs Lyciæ. Plin. lib. 5. cap. 27.

Myrāpium, i. n. [μυράπιον] Piri genus odorati. Plin. 15. 15. Alii legunt Myrrhapium.

Myrias, ădis. f. [μυριάς] Numerus continens Decem millia.

Myrīca, æ. vel **Myrice**, es. f. [μυρίκη] Genus humilis virgulti, in Italia fere nascens. quod quidam putarunt esse Tamaricem. quæ vulgo Tamariscus dicitur & Dioscoridi, sed ejus tantum folia habet. Virg. 4. Ecl. 2.
Non omnes arbusta juvant, humilesque myricæ. Plin. lib. 13. cap. 21. Myricen & Italia, quam alii tamaricen vocant: Achaia autem bryam silvestrem; insigne in ea, quod sativa tantum ferat gallæ similem fructum. In Syria & in Ægypto copiosa hæc est, cujus infelicia ligna appellamus, quæ tamen infeliciora sunt Græciæ. Myricam silvestrem Gallia *bryariam* vocat, *de la bruyere*. Ruellius lib. 1. cap. 99.
Fragiles myricæ. Ovid. 3. de Arte Am. 691.
Tenues. Ovid. 10. Met. 97.

Myrīca, æ. vel **Myrice**, es. f. [Μυρίκη] Insula est Maris rubri, apud Stephanum.
Myrice, & Nympha a qua genus suum duxit Imilce uxor Hannibalis, ut scribit Sil. lib. 3. 103.

Myrina, æ. f. [Μυρίνα, Μύριννα] Regina fuit Amazonum, quæ triginta millia peditum, & duo millia equitum in exercitu habuisse dicitur. Auctor Diodorus lib. 4.
Fuit præterea, Urbs Æolidis, quæ etiam Sebastopolis vocatur, ut attestatur Plin. lib. 5. cap. 30.
Item Oppidum insulæ Lemni, eodem Plin. teste lib. 4. cap. 12.

Myrīnus, i. m. [μύρινος] Mas murænæ est. Plin. lib. 9. cap. 23. Aristoteles myrinum vocat marem qui generat. Vetus exemplar legit Myrum. Gr. μύρος quippe.
Myrinus, [Μυρῖνος] Apollinis cognomentum, a Myrina Æolidis urbe in qua religiosissime colebatur. Unde & Myrini campi appellati.

Myriophyllon, i. n. [μυριόφυλλον] Herba quæ Miliefolium alias dicitur. Plin. lib. 24. cap. 16.

Myrlēa, æ. f. [Μύρλεια] Plin. lib. 5. cap. 32. Oppidum Bithyniæ, quod Apamea dicitur; a Myrlo Colophoniorum duce, vel a Myrlea Amazone. Nicomedes autem Epiphanes, Prusiæ regis filius, de matris nomine Apamea, Apameam vocari voluit.

Myrmēcias, æ. m. [μυρμηκίας] Gemma nigra, quæ habet eminentias similes verrucis. Plin. lib. 37. cap. 10.

Myrmēcides, æ. m. [Μυρμηκίδης] Nomen viri proprium, de quo Cic. 4. Acad. 120. Ut etiam inter deos Myrmecides aliquis minutorum opusculorum fabricator fuisse videatur. Plin. lib. 7. cap. 21. Myrmecides quidam in eodem genere inclaruit, a quo quadrigam ex eadem materia, quam musca integeret alis fabricatam, & navem, quam apicula pinnis absconderet.

Myrmēcion, i. n. [μυρμήκιον] Verucæ genus, Celso, lib. 5. cap. ult. §. 14. pr. Myrmecia autem vocantur, humiliora thymio, durioraque; quæ radices altius exigunt, majoremque dolorem movent: infra lata, supra autem tenuia, minus sanguinis mittunt: magnitudine vix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis, aut inferioribus partibus pedum.
Myrmecion, Phalangii genus. Plin. lib. 29. cap. 4. Myrmecion formicæ similis capite, alvo nigra, guttis albis distinguentibus.

Myrmēcites, æ. m. [μυρμηκίτης] Gemma innatam repentis formicæ effigiem habens. Plin. lib. 37. cap. 11. Sane Myrmex, (μύρμηξ) Formica Latine dicitur.

Myrmēcŏleon, ōnis m. [μυρμηκολέων] Leo formicarius, Exiguum animal, formicis adversum, quod se sub pulvere abscondit, & formicas frumenta gestantes interficit, & interfectas consumit. Est autem dictum ex formicæ & leonis nominibus compositum: quasi Formicoleonem dicas. Nam quemadmodum leo imbecilliorum animalium, ita hoc animal formicarum prædam agit. Unde in lib. Job 4. 11. legitur, Myrmecoleon periit, eo quod non habeat prædam.

Myrmīce, Adv. In modum formicæ. Catull. 43. 8.
Turpe incedere, myrmice ac moleste. [Al. Mimice rectius. Nec audiendus est Is. Voss. qui ad seq. v. Ridentem hoc Adv. refert. V. Burm. ad Phædr. 5. 1. extr.

Myrmĭdŏnes, um. m. [Μυρμιδόνες] Populi sunt iidem qui Hellenes. Servius, Myrmidones sunt Achillis socii: dicti propter hanc causam. Æacus quum in arbore fici formicas, id est μύρμηκας vidisset, optavit tot sibi socios evenire; & statim formicæ in homines versæ sunt. sed hæc fabula est. Nam Eratosthenes dicit Myrmidones a rege Myrmidono dictos. Hæc Serv. ad Virg. 2. Æn. 7.
— quis talia fando
Myrmidonum, Dolopumve, aut duri miles Ulyssi
Temperet a lacrymis?
Sedes superbæ Myrmidonum. Virg. 2. Æn. 252.

Myrmillo, V. mirmillo.

Myrmissus, [Μυρμισσός] Urbs est Asiæ in ora Hellesponti, non procul a Lampsaco. Gentile est **Myrmissius**, [Μυρμίσσιος] Stephan.

Myrŏbălanos, i. f. [μυροβάλανος] quasi Unguentaria glans. quæ & βάλανος μυρεψική Gr. Nux Ben officinis, quæ Poni genus exotici Myrobalanos vocant.

Myrobalanum, i. n. idem. Plin. lib. 12. cap. 21. Myrobalanum Troglodytis & Thebaidi & Arabiæ, quæ Judæam ab Ægypto disterminat, commune est, nascens unguento, ut ipso nomine apparet. Quo item indicatur & glandem esse arboris, heliotropio, quam dicemus inter herbas, simili folio. Fructus magnitudine avellanæ nucis. Celsus 4. 9. al. 12. pro Unguento ponere videtur, Fit ex unguento & palmulis quod μυροβάλανον vocant. Sed Lind. habet, Fit ex unguentariis glandulis, quas μυροβαλάνους Græci vocant. Martial. lib. 14. 57.
Quod nec Virgilius, nec carmine dixit Homerus,
Hoc ex unguento constat & ex balano.

Myrŏbrăchi, orum. m. [μυροβρεχεῖς] quasi Unguento stillantes. μύρον Græci unguentum vocant, βρέχω, proluo, aspergo, madefacio, & irrigo. V. Suet. Aug. cap. 86.

Myrobrecharius, i. m. Plaut. Aul. 3. 5. 37. Myrobrecharios pro unguentorum confectoribus accipit ad capillos irrorandos. ait enim,
Aut manulearii, aut myrobrecharii. Sic Turnebus legunt & Salmas. Alii Malobathrarii. q. V. MS. Murobathrarii.

Myron,

Digitized by Google

Myron, aut Myro, ōnis. m. [μύρων] utrumque enim legitur, teste Plin. lib. 34. cap. 8. Statuarius Eleutheris natus, & Ageladæ discipulus, cujus vacca multorum poetarum epigrammatis celebratur. Ovid. 4. de Pont. 1. 34.
Ut similis veræ vacca Myronis opus. Atheniensis dicitur Pausaniæ, quia civitate ea donatus fuit.
In arte fingendi præstans fuit Myro. Cic. 3. de Orat. 23. Fecit inter alia imaginem Herculis, ut vult idem Cic. 6. Verr. 5. Martial. lib. 8. 51.
Quis labor in phiala? docti Myos, anne Myronis?
Myron, i. n. [μύρον] Unguentum, inter instrumenta muliebria loxuriæ posuit Pollux lib. 7. cap. 22.
Myropōla, æ. m. [μυροπώλης] Unguentorum venditor. Plaut. Trin. 2. 4. 7.
Piscator, pistor abstulit, lanii, coqui,
Olitores, myropolæ, aucupes.
Myropōlium, i. n. [μυροπωλεῖον] Locus ubi unguenta venduntur. Plaut. Amph. 4. 1. 3.
Nam omnes plateas perreptavi, gymnasia, & myropolia, &c. conf. Epid. 2. 2. 15.
Myrothēcium, i. n. [μυροθήκιον] Unguentorum repositorium. Cicero scribit 2. Att. 1. se myrothecium Isocratis totum consumpsisse in commentario Consulatus sui scribendo. h. e. Pigmenta oratoria.
Myrrha, æ. f. [Σμύρνα] Filia Cinyræ regis, quæ nefando sui patris amore capta, nutricis auxilio, cum illo, ignorante quod filia sua esset, concubuit. Postquam vero pater filiam esse rescivit, eam gladio voluit occidere. Sed Myrrha fugiens per Arabiam, mutata fertur in arborem sui nominis, genuitque filium nomine Adonidem. V. Ovid. lib. 10. Met. 318. Propert. lib. 3. 19. 16.
Crimen & illa fuit patris succensa senecta
Arboris in frondes condita myrrha novæ.
Myrrha, æ. f. [σμύρνα] Arbuscula est in Arabia præcipue nascens. Arboris altitudo ad quinque cubita, nec sine spina, caudice duro & intorto: cujus gutta quæ sponte stillat, viridis est & amara, quæ eodem nomine vocatur myrrha Arabica sive stacte, id est gutta sive stilla myrrhæ. Ejus virtus est ut corpora imputribilia reddat. V. Plin. lib. 12. cap. 15. & 16.
Fulva. Ovid. 15. Met. 499.
Maculosa. V. macula.
Odorata. In odor.
Orontea. Propert. lib. 1. 2. 3. V. orontes.
Pingues. Ovid. de Medicamine faciei, 88.
Sabæa myrrha mercidus comam. Senec. Herc. OEth. 2.
Madentes myrrha crines. Virg. 12. Æn. 100.
Myrrhēus, a, um. Adj. [σμύρνειος] Quod ex myrrha, vel Myrrhei coloris est. Propert. lib. 3. 8. 22.
Et crocino nares myrrheus ungat onyx. ubi V. Broekh.
Crinem myrrheum cohibere nodo. Hor. 3. Carm. 14. 22. h. e. Myrrhei coloris, sive inter flavum & nigrum: vel myrrhino unguento delibutum. Lambinus. Marteum al. V. Rob. Bentl. & Cuningh.
Myrrhinus, a, um. Adj. [σμύρνινος] ut, Myrrhinum vinum, Quod myrrha conditum est. V. murrhinus.
Myrrhātus, a, um. Adj. Sil. Ital. lib. 13. 476.
Exhausto instituit Pontus vacuare cerebro
Ora virum, & longum myrrhata reponit in ævum. Myrrhata, i. e. Myrrha condita, quæ putrefactionem arcet. V. murratus supra.
Myrrhapia, V. myrapium.
Myrrhis, Idis. f. [μυῤῥίς] Oleris genus cicutæ simillimum, foliis aliquanto minoribus, & breviori caule, saporis & odoris jucundi. Vulgus herbariorum vocat *Cicutariam*. conf. Plin. 24. 16. & 26. 11.
Myrrhītes, æ. m. [μυῤῥίτης] Gemma, quæ myrrhæ colorem habet, odoremque unguenti. Plin. lib. ult. cap. 10.
Myrsilus, i. m. [Μυρσίλος] Myrsilus ultimus ex Heraclidarum genere, Lydiæ rex, alio nomine Candaules appellatus, q. V.
Myrsine, es. f. [μυρσίνη] a Romanis Myrtus dicitur. V. Diosc. 1. 133. Hinc
Myrsineum, i. n. Herba eadem cum Fœniculo silvestri. Plin. 20. 23.
Myrsinĕlæon, i. n. [μυρσινέλαιον] Myrteum oleum. Diosc. 1. 39.
Myrsinoides, is. [μυρσινοειδὴς] Clematis a Myrti foliorum magnitudine appellatur. Diosc. 4. 7.
Myrsinītes, æ. m. [μυρσινίτης] teste Plin. lib. 26. cap. 8. Species est tithymali, & foliis myrti acutis, compungentibus, sed mollioribus.
Item Myrsinites gemma est, quæ melleum colorem nigricantem habet, & myrti odorem. Plin. lib. 37. cap. 10.
Myrsinus, i. [Μυρσινος] Oppidum Elidis, teste Stepheno, postea Myrtotium appellatum, cujus meminit & Homer. in Catal. navium.
Myrsus, i. m. [Μύρσος] Proprium nomen fuit patris Candaulis, a quo & ipse Myrsilus dictus fuit. Herodot. lib. 1. Plin. 35. 8.
Myrtacantha, æ. f. [μυρτάκανθα] a quibusdam appellatur Ruscus. Frutex, quem Dioscorides μυρσίνην ἀγρίαν, hoc est silvestrem myrtum appellat. Est autem ex his nomenclaturis, quas eruditiores veluti nothas e Dioscoridis familia summoverunt.
Myrtilis, is. Oppidum est in ore Lusitaniæ, ad Oceanum, cujus meminit Plin. lib. 8. cap. 22. V. infra myrtous.
Myrtilus, i. m. [Μυρτίλος] Auriga OEnomai regis Elidis & Pisæ a Pelope in mare projectus. V. ibid.
Myrtopĕtălum, i. n. [μυρτοπέταλον] Herba est, quam alii nomine Polygonaton appellant, a multitudine geniculorum. Auctor Plin. lib. 27. cap. 12.
Myrtōus, a, um. Adj. [Μυρτῷος] ut, Myrtoum mare, e Myrtilo dictum, jacet inter Cretam & Atticam, habetque latitudinem maximam, in quo sunt insulæ. Cythera, Calauria, & quæ Æginam cingunt & Salaminem, & ex Cycladibus pleræque; quod vero contiguum est, jam Ægæum est. Auctor Strabo. Alii Myrtoum e Myrtilo (sic enim vocant OEnomai aurigam) nominatum tradunt, quem Pelops ab Hippodamia falso apud se accusatum, quasi ei stuprum inferre conatus esset, quum illa, absente Pelope Myrtoi complexum & concubitum ultro appetisset, in mare proximum e curru præcipitem dejecit. Verum Pausanias in Arcadicis cap. 14. hæc non probat. Vult enim mare Myrtoum a muliere quadam Myrto, (ἀπὸ γυναικὸς Μυρτοῦς) esse appellatum. Verisimilius Plin. 4. 11. a parva insula Myrto deducit.
Aquæ Myrtoæ. Ovid. 16. Epist. 208.

Mare Myrtoum. Hor. 1. Carm. 1. 14.
Myrtus, i. f. [μύρτος, μυρσίνη] Arbor nota; baccas saporis præcipui producens, ex quibus vinum fit. V. Plin. lib. 15. cap. 29.
Myrtus Asia, est Lydia, vel quod idem est, Mæonia. Sic autem regio a Sardis inter Tmolum & Caystrum vocatur, uvida & uliginosa & myrteis aptissima. Illic & Asium pratum erat. & Asia palus. V. asia, prima prod.
Folium myrti. Ovid. 3. de Arte Am. 54.
Amentes litora. Virg. 4. Georg. 124.
Fragilis. Hor. 3. Carm. 23. 16.
Gratissima Veneri. Est enim arbor Veneri dicata, teste Plin. lib. 12. cap. 1.
Horrida densis hastilibus. Virg. 3. Æn. 23.
— & densis hastilibus horrida myrtus. Turnebus 4. 22. Hoc, inquit, mihi e consuetudine Græcorum doctissimus poeta finxisse videtur, qui tumulis & bustis, cum alia virgulta, tum myrtum imponere solebant, quod eruditissimus vir Victorius annotavit.
Intonsa. Stat. 4. Silv. 7. 10.
Litorea myrtus. Ovid. 1. Amor. 1. 29.
Paphiæ, i. e. Quas amat Venus. Ovid. 3. de Arte Am. 181.
Pulla. Hor. 1. Carm. 25. 18.
Myrtus pro Corona myrtea, ut Laurus pro Laurea, sæpe ponitur.
Cingere tempora myrto. Virg. 1. Georg. 28.
Impedire viridi nitidum caput. Hor. 1. Carm. 4. 9.
Myrtum, i. n. Myrti fructus. Virg. 1. Georg. 306.
Et lauri baccas, oleamque, cruentaque myrta.
Myrteus, a, um. Adj. [μύρτινος] Ex myrto. Plin. lib. 23. cap. 4. Similis & myrtei olei natura, astringit, indurat, &c.
Gausapine myrtea, dicitur a Petronio cap. 21. de colore fructus myrtei maturi. Verba ejus sunt, Ultimo cinædus supervenit, myrtea subornatus gausapina. Al. Gausapila.
Myrteus etiam color in equis a Palladio numeratur lib. 4. cap. 13.
Serta. Tibul. lib. 1. 3. 66.
Virga. Ovid. 3. Amor. 1. 34. conf. Myrrheus supra. Sæpissime autem hæc confunduntur in MSS.
Myrteum, i. n. pro Oleo myrteo. Cels. 3. 19. & 6. 2.
Myrtinus, a, um. Adj. [μυρσίνινος] Plin. 15. 29. Oleo myrtino illitum statim resolvitur.
Myrtāceus, a, um. Adj. Cels. lib. 7. cap. 17. Quidam mediam tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii.
Myrtātus, a, um. [μυρτωτός] aliud Adj. ut, Myrtatum obsonium. Plin. lib. 15. cap. 29. Et lib. 12. cap. 17. Ladana myrtata deprehenduntur, crepitantque in igne.
Myrtidānus, a, um. Adj. [μυρτιδανὸν] Quod ex myrto factum est. ut, Myrtidanum vinum. Plin. lib. 15. cap. 29. Conf. Marcurial. Var. Lect. 1. cap. 22. p. 30.
Myrtētum, i. n. [μυρσινών] Locus myrtis consitus. Plaut. Fragm. Nescio qui servus e myrteto prosiluit. Martial. lib. 3. 58.
Non otiosis ordinata myrtetis. sc. Villa.
Litora myrtetis lætissima. Virg. 2. Georg. 112.
Myrtiŏlus, a, um. Adj. dimin. Columel. 10. 238.
Myrtiolo modo crine viret. V. musciolum.
Myrtītes, æ. m. [μυρτίτης] vinum eo modo dicitur quo Aromatites. Columel. lib. 12. cap. 38. Vinum myrtiten ad somnina sic facito. Plin. lib. 30. cap. 7.
Myrtuōsus, a, um. Adj. Myrti simile. Plin. lib. 12. cap. 13. Frutice myrtuoso, palmi altitudine.
Myrus, i. m. Murænæ mas, qui generat. Plin. 9. 23. V. myrinus.

M Y S

Mys, ȳos. [μῦς] nomen fuit Cælatoris, qui claruit argento cælando. Martial. lib. 8. 51.
Quis labor in phiala? docti Myos, anne Myronis?
Mȳs, yos. m. [μῦς] Mus, in mari Testudo, mus aquatilis, qui & mus marinus, & lutaria testudo dicitur.
Item piscis genus ex ostrea est. Plin. 37. cap. 11.
Myscĕlus, vel Myscellus, i. m. Conditor Crotonis urbis in Italia. V. Ovid. 15. Met. 20. & Cæl. Rhod. 12. 4.
Myscus, i. m. [μυσκος] Piscis e muris similitudine dictus. Plin. 32. 11.
Mȳsia, æ. f. [Μυσία] Asiæ regio juxta Propontidem & Hellespontum. Ptolemæus duplicem Mysiam facit, Majorem & Minorem, & utramque extra Bithyniam in Asia posuit, non procul ab Ida. De Mysia meminit Cic. in Orat. 25. Claud. 4. Cons. Hon. 53.
Quum Geticæ ingens premeretur Mysia plaustris. Perperam errant qui Mysiam Asiæ regionem, cum Mœsia, Europæ sub Danubio regione, confundunt. V. Geographos.
Myse, orum. m. [Μυσοὶ] Populus Mysiæ; ut, Mysus juvenis. Propert. 2. 1. 63.
Mysorum postremus. Strabo Geographiæ, lib. 12. refert Mysorum populum usque adeo contemptum fuisse, ut proverbio locum fecerit. Id usurpat M. Tullius in Orat. pro Flacc. 65. Quid, inquit, porro in Græco sermone tam tritum atque celebratum est, quam si quis despicatui ducitur, ut Mysorum ultimus esse dicatur? Idem 1. Q. Frat. 1. 16. Nisi me forte Paconii nescio cujus hominis, ne Græci quidem, at Mysi, aut Phrygis potius querelis moveri putas. Nimirum gentis ejus contemptum declamans. Summum itaque despectum & infimam humilitatem hoc adagio significabimus. Erasmus.
Agmina Mysorum. Hor. Epod. 17. 10.
Mysŏmăcĕdŏnes, um. m. [Μυσομακεδόνες] Populi sunt Asiæ, in tractu majoris Mysiæ, a Macedonibus oriundi: unde & nomen habent. Meminit horum Plin. lib. 5. cap. 29.
Myso, vel Myson, ōnis. m. [Μύσων] Philosophus, Apollinis judicio omnium hominum sapientissimus, eo nomine habitus ignobilis est, quod sit a vico obscuro natus esset. Laertius lib. 1. § 106.
Mystērium, i. n. [μυστήριον] Arcanum Latine dicitur, vel sub quo arcani aliquid latet; quodque non perficitur, nisi occulta aliqua sacrorum ratione: res arcana occultaque; quæque nefas est vulgo efferre. Erant enim mysteria, sacra arcana, quæ Latini Seclusa vocant. Hæc autem duorum generum erant apud Eleusinem terræ Atticæ; magna, quæ Cereri sacra erant; & parva, quæ Proserpinæ, in quibus quæ agebantur, sacerdotes summo silentio occultabant.
Translate. Cic. 4. Att. 18. Neque enim sunt epistolæ nostræ, quæ si nerlatæ

latæ non sint, nihil ea res nos offensura sit; quæ tantum habent mysterium, ut ea ne librariis quidem fere committamus.
Mysteria pristina castis concepta sacris. Varr. lib. 6. de L. L. 2.
Aperire mysteria. Cic. 4. Tusc. 55.
Enuntiare dicendi. Cic. 1. de Orat. 206.
Referre. Cic. 3. de Orat. 72.
Tradantur quæ mysteriis reminisci. Cic 1. Tusc. 29.
Tenere tacitum tanquam mysterium aliquid. Cic. 3. de Orat. 61.
Mysteria etiam erant quædam Festa, ut videtur apud Cic. 5. Att. 22. Velim ad me scribas certum, quo die mysteria futura sint. Et lib. 6. 1. Faciesque me, in quem diem Romana incidant mysteria, certiorem.
De usu hujus vocis apud Ecclesiasticos, V. Suiceri Thesaurum.

MYSTERIALĬTER, Adv. Vulg. Interpr. Iren. 1. 1. Mysterialiter a Servatore per parabolas ostensa.

MYSTA, æ. m. [μύστης] Sacra discens, mysteriorum peritus, discipulus, initiatus sacris alicujus numinis. Senec. Herc. fur. 19.
Et citi tectis properant relictis
Attici noctem celebrare mystæ.

MYSTĬCUS, a, um. Adj. [μυστικός] Arcanus. ut, Mystica sacra. Martial. lib. 8. 81.
Furta. Ovid. 2. de Arte Am. 640.
Vannus mystica Iacchi. Virg. 1. Georg. 166.
Vitis. Tibul. lib. 3. 6. 1.

MYSTĬCE, Adv. [μυστικῶς] Solin. de Ægyptio Api cap. 32. Al. 45. Delubra, quibus succedit aut incubat, mystice thalamos nominant.

MYSTĂGŌGUS, i. m. [μυσταγωγός] Princeps sacrorum. Cic. 6. Verr. 132. Itaque, Judices, hi, qui hospites ad ea, quæ visenda sunt, ducere solent, & unumquidque ostendere, quos illi mystagogos vocant, conversam jam habent demonstrationem suam.
Pro Conciliatore posuit Symmach. 5. Epist. 64. Amicitiæ meæ Scipio, te mystagogo usos, accessit. Adde 6. Epist. 25.

MYSTERIARCHES, æ. m. [μυστηριάρχης] Prudent. Peristeph. 2. 349.
Bene est, quod ipse ex omnibus
Mysteriarches incidit. De S. Laurentio Martyre.

MYSTILLUS, i. m. [Μίστυλλος] Coquus est apud Martial. 1. 51.
Si tibi Mystillus coquus, Æmiliane, vocatur,
Dicetur quare non Taratalla mihi? [ ]ocus est ex Iliad. α. 465. Unde apparet Mistyllon scribendum, quum apud Hom. sit μίστυλλόν τ' ἄρα τ' ἄλλα. Sed nomen coquo Gr. Μιστύλλων fuisse putem, ex Partic. verbi formatum.

MYSTUS, i. m. Piscis ex lacertorum genere. Plin. lib. 32. cap. 11. Belonius putat esse *Un barbeau*, a mustacibus.

M Y T

MȲTHOS, [μῦθος] Latine Fabula. Hinc

MYTHŎLŎGIA, [μυθολογία] Sermo seu ratiocinatio fabularum.

MYTHISTŎRIA, æ. f. [μυθιστορία] Fabulosa narratio. Capitol. in Macrin. cap. 1. V. in HISTORIA. H. St. desiderabatur hæc vox in Lex.

MYTHISTORĬCUS, i. m. [μυθιστορικός] ut, Mythistorica volumina. Vopisc. in Firmo, cap. 1.

MYTHRIDATES, V. MITHRIDATES.

MȲTĬLĒNE, es. [Μυτιλήνη] & MYTILENÆ, arum. f. Sic enim in nummis, aliisque monumentis antiquis scribitur, sicut & ordo Stephani postulat: Etsi in plerisque codicibus Mitylene, Μιτυλήνη, inversis literis duabus scribitur. Urbs in Lesbo, a cujus nomine nunc tota insula *Metelino* appellatur, in qua fuere olim duæ nobilissimæ civitates, hæc videlicet & Methymna. Hanc eandem insulam pridem Lesbum dictam volunt ab urbis nomine, quæ in ea item potentissima fuit. Martial lib. 10. 68.
Quum tibi non Ephesos; nec sit Rhodos, aut Mitylene.
Dicta Mytilene, ut Diodor. lib. 6. scribit, a Mytilene, Macaris filia. Meminit Cic. pro Rabir. Post. 4. Idem 4. Att. 11. & 7. Fam. 7. Hor. 1. Carm. 7.
Laudabunt alii claram Rhodon, aut Mitylenen.
Pulchra. Hor. 1. Epist. 11. 17.

MYTILENÆUS, a, um. Adj. ut, Mango Mytilenæus. Martial. [illegible] Pecten Mytilenæus. Claudian. de Nupt. Honor. v. 235.

MYTĬLUS, V. MITULUS.

M Y U

MYŪS, untis. f. [Μυοῦς] Una ex duodecim Ioniæ urbibus, triginta a Mæandri ostio distans stadiis, quam postea ob hominum paucitatem Milesii incoluerunt. Auctor Strab. lib. 14.

M Y X

MYXA, æ. f. [μύξα] Pituita e naribus fluens, qui & Mucus dicitur.
Myxæ, Fructus sunt exigui, pruni magnitudine, ex arbore pruno [illegible] de simili, gustu dulces. Sebestena etiam vocant. V. Plin. 13. 5: [illegible] & 28: & 17. 10.

MYXON, ōnis. m. [μύξων] Mucosus, hoc est, nares muco sordidas habens.
Myxon, Genus piscis. Plin. lib. 22. cap. 7. Auribus utilissimum [illegible] scis fel recens, sed & inveteratum vino. Item banchi, quem quidam myxona vocant.
Myxos, i. m. [μύξος] Prominens pars lucernæ, ex qua profertur ellychnium, quasi ex naribus mucus. Martial. lib. 14. 41.
Illustrem quum tota meis convivia flammis,
Totque geram myxos, una lucerna vocor. Alii lapat[illegible] xas, & ipsa Ellychnia interpretantur. V. Suidam.

N

N consonans littera, quæ si primam dictionis syllabam incipiat, aliquando sumit ante se litteram G, ut, Narus, Gnarus: Navus, Gnavus. [V. tamen dicta in G. litt.] Et si habuerit post se C, ut plurimum C mutatur in G; ut, Quadringenti, pro Quadrincenti; Quingenti, pro Quincenti: ubi vero N non fuerit, servatur C; ut, Ducenti.

N litteram postponebant veteres frequentissime vocalibus natura longis, ut in plerisque veterum inscriptionibus apparet, ubi legitur Formonsus. Formonse, Atlans, Gigans, Pallans, Thensaurus. Quod hoc de causa factum existimat Pierius, quod mos veteribus fuerit istiusmodi vocalibus natura longis τὴν μακρὰν (-) signum superaddere: qua nota quanræ illæ essent, admonerentur, eamque postmodum imperitioribus sæculis compendiariæ scripturæ apicem esse crediderunt. Cœptaque primo pro N proferri, mox & adscribi, atque ita ex Formosus, Formonsus, ex Thesaurus, Thensaurus, ex Atlus, Atlans, & similia in usum prodiere.

N in derivationibus & compositionibus in alias consonantes transit.

N mutatur in G ante G more Græcorum; ut, Aggulus, Aggens, Agguilla, Iggerunt. Varro in Fragm. lib. 1. de L. L. ex Prisc. lib. 1. c. 1.

N in L. ut, Unus, Ullus, Nullus, Catena, Catella, &c. Quæ quidem ex diminutiva forma primitus dicta videri possunt, Unulus, Catenula, &c. Senec. de Brevit. Vit. cap. 13. Valerius Corvinus primus Messanam vicit, & primus ex familia Valeriorum, urbis captæ in se translato nomine, Messana appellatus est, paullatimque, vulgo permutante litteras, Messala dictus est.

N in M ante M B P in compositis: ut, Commoror, Immoror, Imbecillis, impono, &c.

N in R & L, si L & R sequitur: ut, Corrigo, Corrumpo, Colligo, Collega, &c.

N evanescit ante GN: ut, Ignosco, Ignavus, Cognosco, Cognatus: & etiam in derivativis; ut, pro Conjunx, Conjux; a Frango, Fragor.

N. Nam, Natione, Natus, Nefastus dies, Nefrendes, Nepos, Neptunus, Nigro, Nomen, Nonæ, Noster, Numerarius, Numerator, Numeria, Numerius, Numerus, Numero, Nummum, Nummus.

N. B. Nigro badio, de coloribus equorum; Numerevit Bavius.

N. C. Nobilis Cæsar. N. C. A. P. R. Nobis concessum e populo Romano. N. C. M. D. Numerius Caius Marci duo.

N. D. Numini dedicatum. N. D. D. Numini dono dedit, vel dedicavit. N. D. F. E. Ne de familia exeat.

N. F. Numerii filius. N. F. A. N. Numerii filius Auli nepos.

N. G. N. Nobili genere natus.

N. H. V. N. AVG. Nuncupavit hoc votum numini Augusto.

N. I. Nomine ipsius, Numinis jussu. N. I. D. Nomine ipsius dedit, Numinis jussu dedicavit. N. I. O. T. Numini Jovis optimi tonantis.

N. K. Nigro kæsio; de coloribus equorum.

N. L. Non liquet, Numerii libertus. N. L. M. F. ET TV. Nobis locum monumenti fecit & tumulum. N. L. N. Nobili loco natus.

N. M N. S. Novum monumentum nomine suo. N. M. Q. Numini majestatique. N. M. Q. E. D. Numini majestatique ejus devotissimus.

N. N. Numerii nepos.

N. P. Nefastus primo, Nomine proprio. N. P. C. Nomine proprio curavit.

N. S. Nomine suo, Non sequitur, Novum sepulcrum, Numerii servus. N. S. H. Non sequitur hæredem. N. S. H. M. Non sequitur heredes monumentum.

N. T. Nomen tutelare, Novum tumulum. N. T M. Numini tutelari municipii.

N. V. Numero quinque. N. V. FIL. Nostræ urbis filio. N. V. H. INF. S. Neminem volumus hoc inferri sepulchro.

N A

NA. Natus, Natione.

N A B

NABARZANES, is. m. Darii, ultimi Persarum Regis, prætor & proditor. Curt. 5. 10.

NABATHÆA, æ. f. [Ναβαταία] Regio est, quæ ab Arabia incipiens, quam intra se continet, usque ad Mare rubrum ex latere dextro, atque ac superiori parte in Indicum protenditur.
Vide apud Steph. & quæ ibi notavi. H. St. Ethnicographus ille litteræ tenui Ναβαταία scribit, eaque recta scriptio est. V. Cellarii Geogr. 3. 14. 34.

NABATHÆUS, a, um. Adj. [Ναβαταῖος] Ovid. 1. Met. 61.
Eurus ad Auroram Nabathæaque regna recessit. Eadem olim mittebat elephantes, ut est auctor Juven. 1. Sat. 126.
Flatus Nabathæi. Lucan. lib. 4. 63.

NABIS, is. f. [καμηλοπάρδαλις] Animal. Plin. lib. 8. cap. 18. Horum aliqua similitudo in duo transfertur animalia: Nabin Æthiopes vocant, collo similem equo, pedibus & cruribus bovi, camelo capite, albis maculis rutilum colorem distinguentibus, unde appellata camelopardalis, Dictatoris Cæsaris Circensibus ludis primum visa Romæ. Ex eo subinde cernitur, aspectu magis quam feritate conspicua: quare etiam ovis feræ nomen invenit. Nabun Hard. ex MS. edidit.
Nabis [Νάβις] etiam crudelissimus Lacedæmoniorum tyrannus. Flor. 2. 7. 10. Liv. de Bell. Maced.

NABIUS, Tarraconensis Hispaniæ fluvius. Ptolem. lib. 2. cap. 6. Narium dicit Mela 3. 1.

NABLA, æ. f. [νάβλα] vel NABLUM, i. n. Psalterium. Vulg. Interpr. 1. Paral. 15. 16. Al. Naula. &

NABLIUM. [ψαλτήριον] Instrumentum musicum, quod alias Psalterium dicitur. Ovid. 3. de Arte. Am. 327.
Disce etiam duplici genialia nablia palma
Vertere: conveniunt dulcibus illa modis. Al. Naulia. V. Cæl. Rhodig. 9. 4.

NABRISSA, æ. f. [Νέβρισσα] Ptolem. lib. 2. cap. 4. aliis Nebrissa: hodie Veneria cognominata: Hispaniæ civitas est.

NABUCHODONOSOR, [Ναβουχοδονόσορ] Babylonis rex fuit, qui (inquit Origenes) gentibus innumeris propinavit mœroris potum, superbe ac crudeliter, quod Domini fiebat virtute, sibi arrogantius ascribens.

N A C

NACCÆ, arum. m. appellantur vulgo Fullones, ut ait Curiatius, quod nauci sint, id est nullius pretii. Idem sentit & Cincius. Quidam aiunt, quod omnia fere opera ex lana, naccæ dicantur a Græcis. Festus. V. Commentarios in Horatium. p. 398.
Nam νάκη & νάκος dicitur Pellis caprina. vide apud Despaut. 426. Al. Nattæ, non Naccæ. H. St. Apud Hor. Sat. 1. 6. 124. Natta nomen proprium est, ut observat Scholiastes, ut & Cruquius. conf. Juvenal. Sat. 8. v. 95. Tacit. Ann. 4. 34. 2.

NACTOR, V. NANCISCOR.

N Æ

NÆ, Græca dictio, [ναί] Adverbium affirmandi; Valde vel Nimis aliquando significat, ut ait Donatus. Ter. in And. prol. 17.
Faciunt næ intelligendo, ut nihil intelligant. Idem And. 2. 1. 26.
Sponsam hic tuam amat. P. næ iste haud mecum sentit. Ubi Donatus; Næ, Valde. ut & Cic. 2. in Catil. 6. Næ illi vehementer errant. Sensus hic est, Non id amat quod amo, nec id odio habet, quod odi, hoc est, Valde iste, inquit, non mecum sentit: id amat quod ego odi. Et paulo post. Næ, Valde: aut, ut quidam volunt, O quam. Lucilius in 10. Næ in arce bovem discerpsi magnifice, inquit.
Næ, Certe, utique, profecto. Cic. 7. Fam. 31. Incredibile quam turpiter mihi facere videar, qui hic rebus intersim; næ tu videris multo ante providisse quid impenderet. Hor. 2. Serm 3. 97.
Clarus erit, fortis, justus, sapiens, næ etiam & rex. Al. Sapiens ne? etiam & rex. V. NE. Cic. 2. Philipp. 3. Næ tu, si id fecisses, melius famæ, melius pudicitiæ tuæ consuluisses. Idem 6. Verr. 81. Næ ista præclara nobilitas desinat queri, Populum Rom. hominibus novis, &c. Alii Ne cum e longo scribunt.

NÆNIA, æ vel NÆNIÆ, arum. f. [ἐπικήδειον, μονῳδία] est (inquit Festus) Carmen, quod in funere laudandi gratia, cantatur ad tibiam. Sunt qui eo verbo Finem significari putant. Quidam volunt Næniam ideo dici, quod voci similior querimonia flentium sit. Quidam aiunt Næniæ ductum nomen ab extremi intestini vocabulo. Græci enim νήτην extremum dicunt:

Digitized by Google

five quod chordarum ultima νήτη dicitur, extremam cantionis vocem næniam appallarunt. Nonius 2. 594. Nænia ineptum & incoonditum carmen, quod addocta pretio mulier, quæ præfica diceretur, iis, quibus propinqui non essent, mortuis exhiberet. Varro de Vita Populi Rom. lib. 4. Ibi a muliere, quæ obtuma voce esset, perqoam laudari, deinde næniam cantari solitam ad tibias & fides. Hactenus Nonius. Cic. 2. de Legib. 61. Honoratorum virorum laudes in concione memorentur, easque etiam cantus ad tibicinem prosequator, cui nomen næniæ. Quo vocabolo etiam Græcis cantus lugubres nominantur. Quintil. lib. 8. cap. 2. Docta placet Nenia scribi, quia Græcis νηνία. V. Voss. Etymol. & Scalig. poet. 1. 50.

Næniam quoque deam veteres coluere, cui sacellum extra portam Viminalem fuerat dedicatum, ut ait Festus.

Soricina nænia. Plaut. Bacch 4. 8. 46.

Si tibi machæra est, nobis vervina est domi,
Qua quidem te faciam, si tu me irritaveris,
Confossiorem soricina nænia. Quo loco Turneb. Soricina nænia non aliud quidquam videtur esse, quam Cantiuncula quædam celebris de confosso sorice, qui dum rodit, suo indicio plerumque confoditur. Proinde canebatur, Sorex suo indicio confossus periit, aut aliud quiddam simile.

Nænia dicitur omne Dictum vulgatum & nugatorium. Phædrus 3. 2. 10.
Legesine, quæso, potius viles nænias? i. e. Fabellas.

Puerorum nænia. Hor. 1. Epist. 1. 63.

Næniam pro Incantatione accipi dicit Porphyrio apud Hor. Epod. 17. 29.
Caputque Marsa dissilire nænia.

Nænia etiam Nutricum cantio dicitur, qua pueris inducunt somnos. Arnob. lib. 7. p. 237. Ut somno occupari possint, lenes audiendæ sunt næniæ.

Nænia fuit quoque dictum Extremum intestinum, quod νῆστιν, seu jejunum Græci vocant. Arnob. 7. p. 229. Quid nænia? quid offæ? conf. Plaut. Bacch. 4. 8. 47. & ibi Taubm.

Nænu, pro Non, antiquis fuisse in usu probat Nonius, 2. 580. Lucil. lib. 10.
Sed tamen hoc dicas, quid est nænu molestum est. Varro, Si hodie nænu venis, cras quidem si veneris, &c. Sic a plerisque Nænu legitur sine m. Alii Nenum scribunt. V. suo loco.

Nævius, i. m. [Ναίβιος] Poeta comicus vetustissimus, cujus meminit Hor. 2. Epist. 1. 53.
Nævius in manibus non est, & mentibus hæret
Pæne recens, adeo sanctum est vetus omne poëma.

Nævius, epigramma sibi posuit plenum superbiæ Campanæ,
Immortales, mortales si foret fas flere,
Flerent divæ Camœnæ Nævium poetam:
Itaque postquam Orci traditus est thesauro,
Obliti sunt Romæ Latina lingua loquier. Auctor Gellius lib. 1. cap. 24. Varro autem in lib. de Poetis, dicit eum stipendia fecisse primo bello Punico, idque bellum carmine scripsisse.

Nævius Turpio, Verris in omni calumnia præcursor & emissarius, ut refert Cic. 7. Verr. 107.

Nævia, æ. f. Muliebre nomen ejusdem gentis. Martial. 1. 69.

Nævius, a, um. Adj. ut Nævia, Silva dicta juxta urbem, quod Nævii cujusdem fuerit. Festus. &
Nævia olea apud Colum. 5. 8. & 12. 48.

Nævĭānus, a, um. Adj. [Ναιβιανός] Cic. de Clar. Orat. 60. Illius autem ætatis qui sermo fuerit, ex Nævianis scriptis intelligi potest.

Laudator Nævianus. Cic. 1. Att. 16. Nosti Calvum ex Nævianis illum laudatorem meum. In plerisque tamen libris scriptum est, ex Nanneianis, sed mendum subolet, rectumque videtur, ex Nævianis. Respexit enim Cicero ad versum Nævii, cujus ita meminit in epistolis, (15. Fam. 6. pr.) Lætus sum laudari me, inquit Hector, opinor apud Nævium, abs te, pater, laudato viro. M. inquit Crassus laudator ille meus, quem irridens calvum appellat, & laudatum virum, similemque Næviano laudatori, negotium transegit & confecit. Turnebus. Sed non persuasit sententiam suam doctis Turnebus. V. Interpp. in loc.

Pira Næviana. Colum. 5. 10. & 12. 10.

Nævus, i. m. [Φακὸς σώματος Gl. L. Gr.] Corporis insigne, seu genuina macula. Cic. 1. de Nat. Deor. 79. At est corporis macula nævus: illi tamen hoc lumen videbatur.

Nullus in egregio corpore nævus erit. Ovid. 5. Trist. 13. 14.

Cognoscere aliquem nævo. Cic in Brut. 313.

Nævi etiam sunt Mendæ, vel vitia, vel crimina. V. Juret. in Symmach. p. 164.

Nævŭlus, i. m. dimin. Apul. de Mundo p. 59. Minores insulæ, ut nævuli quidam, per apertas ponti sunt sparsæ regiones. Gell. 12. 1. An tu quoque, inquit, putas Naturam feminis mammarum ubera, quasi quosdam nævulos venustiores, non liberum alendorum, sed ornandi pectoris causa dedisse?

N A G

Nagnia, æ. f. Umbrorum urbs in Italia, Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Prius Nequinum, hodie Narnia, vulgo *Narni*. Videtur Narnia reliquisse Ptol. alia est Anagnia Latii, de qua f. l.

Nagnata, æ f. Hiberniæ urbs insignis, apud Ptolemæum lib. 2. cap. 2. Magnata legimus in codice manu scripto.

N A I

Naĭădes, um. f. [Ναΐδες, Ναϊάδες] Nymphæ sunt fontium, vel fluminum.

Æquoreæ. Ovid. 14. Met. 557.
Chori Naiadum. Ovid. 1. Fast. 512.
Dominæ undarum. Stat. 1. Silv. 5. 6.
— alios poscunt mea carmina cœtus:
Naiades undarum dominas. Nonnulli legunt Naidas: quod a nominativo Nais descendit: illud vero a nominativo Naias.
Hesperiæ. Ovid. 2. Met. 325.
Puellæ. Virg. 10. Ecl. 10.
Sorores. Sil. lib. 6. 288.
Udæ. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 17.

N A N

Nain, m. indecl. [Ναΐν] Civitas Galilææ, duobus millibus distans a monte Thabor.

Năis, idis. f. [Ναΐς] nomen Nymphæ aquaticæ, a νάω. Idem quod Naias.
Cærula Nais. Stat. 3. Silv. 4. 42.
Candida. Virg. 2. Ecl. 46.
Lubrica. Stat. 1. Silv. 3. 62.
Nais, item nomen Fluvii, qui ex Tauro nascens in Pontum mergitur.

Năīcus, a, um. Adj. Propert. lib. 2. 23. 94.
Supposita excipiens Naica dona manu. Al. Nai, caduca.

Nalcua, æ. f. [Ναλκούα] Urbs Britanniæ Ptolemæo.

N A M

Nam, [γάρ, ὅτι] Conjunctio causalis, primum tantum locum sortitur. Plaut. Curcul. 3. 23.
De Coclitum prosapia te esse arbitror:
Nam hi sunt unoculi. Ter. And 2. 6. 27.
Quidnam hoc rei est? quidnam hic vult veterator sibi?
Nam si hic mali est quicquam, hem illic est huic rei caput.

Nam, non tam causam aliquando reddit, quam ingressum seu initium rei significat. Ter. And. 1. 1. 24.
Eo pacto & gnati vitam, & consilium meum
Cognosces, & quid facere in hac re te velim.
Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia,
Liberius vivendi fuit potestas. &c. Nam, hic non causam: sed rei initium notat: Pamphili nampe vitam incipit describere. Cic. in Brut. 81. Fabius Pictor fuit & juris, & litterarum, & antiquitatis bene peritus. Quintusque Fabius Labeo fuit ornatus iisdem fere laudibus. Nam Q. Metellus, is cujus quatuor filii Consulares fuerunt, in primis est habitus eloquens, &c.

Nam, incipiendi vim habet. Verba sunt Donati in illud prologi Adelph. 12.
Eam nos acturi sumus novam; pernoscite
Furtumne factum existimetis, an locum
Reprehensum, qui præteritus negligentia est.
Nam quod isti dicunt malevoli, homines nobiles
Eum adjuvare, &c. Idem Donatus in illud Hecyræ, 2. 2. 100.
Reliquit cum matre hic uxorem; nam senex
Rus abdidit se, huc raro in urbem commeat. Nam, inquit, inceptiva particula. [Quia semper initio ponitur periodi scilicet.

Nam, pro Autem, vel simili discretiva ponitur. Cic. in Sallust. 9. Nam, quod ista inusitata rebis petulanter in uxorem & filiam meam, &c.

Namque Commentator anon. Horatii exp. Et. Vide 374. H. St. Exponens nimirum illud Hor. 1. Serm. 6. 41.
Namque est ille, pater quod erat meus.

Namque, [γάρ] Conjunctio causalis, quæ secundo loco ponitur: ut, Ille namque ita, &c.

Namque, primo loco positum, pro Siquidem, certe. Virg. 1. Ecl. 7.
Namque erit ille mihi semper deus. Cic. 1. de Orat. 101. Tum ille, Namque quod tu non poteris, aut nescies, quis nostrûm tam impudens est, qui se scire, aut posse postulet?

Namque, pro Verum, aut Sed. Cic. 1. de Orat. 61. Namque illud quare Scævola negasti te fuisse laturum, &c.

Nam quid, sive Nam quis; pro Sed quid, vel sed quis; id est quid autem, vel quis autem? Ter. Eun. 5. 2 58.
— quam tu rem acture obsecro es?
T. Nam quid ita? P. rogitas? Virg. 4. Georg. 445.
Nam quis te, juvenum confidentissime, nostras, &c. Cic. 7. Fam. 1. Nam quid ego te athletas putem desiderare, qui gladiatores contempseris?

Nam quis, quæ, vel quod, pro Quisnam, &c. Terent. Phorm. 5. 1. 5.
Nam quæ hæc est anus, exanimata a fratre quæ egressa est meo? Nam quæ, ait Donatus, anastrophe: ut, Nam quis te, juvenum confidentissime. Sed figura hæc apta commotis est aliqua re nova. Anastrophe idem valet, quod inversio: quum verbum quod præcedere deberet, sequitur. Al. Namque. Rursus Phorm 1. 4. 23.
Nam quod ego huic nunc subito exitio remedium inveniam miser?
Nam quod dixit, pro Quodnam.

Nam profecto. Sallust. in Catil. cap. 51. 18. Nam profecto aut metus, aut injuria te subegit, Silane, Consulem designatum, genus pœnæ novum decernere.

Nam quia. Quintil. lib. 10. cap. 2. Nam quia quædam sunt inimitabilia, quibus, &c.

Nam, pro Etenim. Cic. in Orat. 197. Nam qui audiunt, hæc duo animadvertunt. Sic sæpissime Cicero. Budæus.

Namnĕtæ, atum. [Ναμνῆται] Ptolemæo lib. 2. cap. 8. alio nomine Nannetes dicti: quorum civitas Condivicnum, vulgo *Nantes*. Turnebus apud Ptolemæum Ναμνῆται legendum esse scribit. Lucan. 1. 419.
— tunc rure Nanetis
Qui tenet, & ripas Aturi, qua litore curvo, &c. Ubi tamen vulgo corrupte Nemetis scriptum est. Namnetes etiam Greg. Tur. & Venant. Fortunat. Nannetes Cæsari de B. G. 3. 9. ut & Plin. 4. 18.

N A N

Nanciscor, ĕris, nactus sum, [τυγχάνω, προλαμβάνω, ἀφικνέομαι] nancisci. Acquirere: cum homine autem junctum frequentissime capitur pro Invenire. Fit autem a Nancio, is, secundum Priscianum lib. 10. fol. 129. 2. Aldi. Nancisci, inquit Donatus ad Hecyr. 4. 4. 59. proprie dicitur, qui paratus ad tenendum ante quam possit reperire quod teneat, statim quod occurrerit, prehendit. Plaut. Rud. 3. 6. 33. Ut nactus es, ubi bono animo. Al. Nactu'e, habe &c.

Adversarium nancisci. Plaut. Capt. prol. 64.
Proin si quis pugnam expetat, lites contrahat,
Valentiorem nactus adversarium,
Si erit, ego faciam ut pugnam inspectet non bonam. Sic Idem Bacch. 2. 2. 39.
Ni nactus Venerem essem, hanc Junonem dicerem. Sic vestitum Ter. Eun. 3. 5. 9.

Belluas immanes nanciscimur venando. Cic. 2. de Nat. Deor. 161. Plaut. Rud. 4. 3. 46.
Meum quod rete atque hami nacti sunt.

Boni aliquid fortuiti nancisci. Cic. 3. de Nat. Deor. 87.

Causam

Digitized by Google

Causam idoneam nancisci. Nepos 2. 6. 2.
Causam moriendi se nactum esse Cato gaudebat. Cic. 1. Tusc. 74.
Facultatem. Marcel. in l. Qui decem. §. Idem responsum est. D. de solutionib.
Fidem nacta. Ovid. 1. Fast. 476.
Firmitatem. Cic. 11. Fam. 12.
Hospitium. Plaut. Men. 2. 3. 65.
Impudentiam. Plaut. Bacch. 2. 3. 51.
Malum. Ter. And. 5. 6. 3.

— more hominum evenit, ut quod sim nactus mali,
Prius rescisceres tu, quam ego quod tibi evenit boni.

Morbum. Æmil. Probus in Attici vita p. 560. edit. Lambini. H. St. Exstat cap. 21. pr.
Naturam maleficam nactus est in corpore. Æmil. Probus in Agesilao 276. H. St. Exstant apud Nepot. cap 8 pr. vitæ Ages.
Noctem subnubilam nactus. Sallust. Fragm. cap. 11. conf. Gell. 10. 26.
Occasionem. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 9. Nacti occasionem meridiani temporis.
Otium. Cic. 4. Fam. 7. Pluribus verbis ad te scribam, quum plus otii nactus ero.
Otiosum aliquem. Cic. 1. de Fin. 14. Quoniam nacti te, inquit, sumus aliquando otiosum, certe audiam quid sit, quod, &c.
Pisces. Ter. Adelph. 3. 3. 66.

— pisces ex sententia
Nactus sum: hi mihi ne corrumpantur, cautio est.

Potestatem. Sallust. Catil. cap. 38. pr. Homines adolescentes, summam potestatem nacti.
Potestatem per scelus. Cic. 3. de Nat. Deor. 84.
Prædam in agro. Ovid. 3. Met. 606.
Pretium enim nanciscetur, nomenque poetæ. Hor. de Arte Poet. 299.
Sortem. Cic. 3. Verr. 104. Sortem nactus est urbanæ provinciæ, magis ex sua & Chelidonis, quam ex Populi Romani voluntate.
Spem. Cic. 3. Verr. 58 Quo quidem tempore, Judices, iste spem maximam reliquorum quoque peccatorum nactus est.
Spem majorem aliquid impetrandi. Cic. 13. Fam. 8.
Tempestatem turbidam nactus. Cæs. 2. Bell. Civil. 22.
Tempora apta. Ovid. 9. Met. 572.

NACTUS, a, um. active, V. supra in ipso verbo.
Passive, Hygin. Fab. 8. Ea occasione nacta fugæ se mandavit. Idem Fab. 28. Qui ab Apolline nacti, sunt interfecti.
Nanctus, antique pro Nactus. V. Parei Lex. Crit. p. 769. Ita etiam Gronov.. Liv 24. 35. & 36.
Nanctus pro Nactus, vide in Indice Histor. Rom. edit. Francof. H. St.

NANNACUS, i. m. [Νάννακος] Rex Phrygum fuisse legitur ante Deucalionem, qui diluvium futurum prævideret. Al. Annacus. al. Cannacus. Erasm. in Adag. Noachum corrupta voce intelligi suspicatur Læl. Bisciola tom. 1. Subsec lib. 19. cap. 13. Jo. Heinr. Ursinus fabulam Cannacæ fictam putat ex historia Methusalem. Genes. cap. 5. V. Suid.

NANNIUM, [Νάννιον Suid.] Meretricula quædam fuit, proscenium, ut scribit Athenæus lib. 13. cognominata, quod vestium & auri cultu plurimo speciosa videbatur, quum exuta foret vel turpissima. Hæc item, si Suidæ credimus, facete dicta est Capra, quod Thalli cujusdam cauponam facientis bona deglutisset, tanquam germina hœdis objici solita in pastum, quæ Thallos Græci vocant. Plaut. Amph. prol. 91. Alii legunt Nanium simplici N. V. Cæl. Rhodig. 8. 8.

NANQUS, V. Namque, in NAM.

NĀNUS, i. m. [νᾶνος] teste Gellio, lib. 19. cap. 13. Græcum vocabulum est, quo antiqui vocaverunt brevi corpore hominem, paululum supra terram extantem, quem Latine Pumilionem dicimus. Propert. 4. 9. 13.

Nanus & ipse suos breviter concretus in artus. Juven. 8. Sat. 32.
— nanum cujusdam Atlanta vocamus. scil. per jocum. Adde Gell. 16. 7. & Suet. Tiber. cap. 61.

Nanus cum sis, cede. V. Chiliad.
Nani etiam Equulei vel muli humiliores dicebantur. Gell. 19. 13.

NANA, æ. f. Lamprid. Alex. Sever. cap. 34. Nanos & nanas, & moriones, populo donavit.

NANUM, inquit Festus, Græci vas aquarium dicunt, humile & concavum, quod vulgo vocant *situlum barbarum*. Unde Nani, Pumiliones appellantur. V. Berould. ad Suet. Tiber. cap. 61. & Lex. Pitisc.

N A P

NAPATA, ōrum. n. pl. [Νάπατα] Æthiopiæ urbs est: olim Candaces reginæ regia, cujus meminit Strab. lib. 17. Steph. Νάπαται.

NAPE, es. f. Nomen canis apud Ovid. 3. Met. 212. a νάπη saltus.
Napa, V. apud Octav. Hor. 1. 2. [Poto pro Napus, rapi genere.

NAPÆÆ, vel NAPEÆ, arum. f. [Ναπαῖαι] Nymphæ sunt fontium, ut scribit Servius ad 1. Æn. 504. Nymphæ, inquit montium, Oreades dicuntur; silvarum, Dryades: quæ cum silvis nascuntur, Hamadryades: fontium, Napeæ, vel Naiades: maris vero, Nereides. At idem ad illud, Facilesque Napeas. Virg. 4. Georg. 535. Sane sciendum est, inquit, easdem esse Napæas, quæ & Dryades sunt. & Philarg. in eundem loc. Napæas, nemorum nymphas. Νάπας enim Græci dicunt Nemora.

NAPHTHA, æ. f. [νάφθα] Genus veneni ex bitumine. Plin. lib. 2. cap. 105. Similis est natura naphthæ: ita appellatur circa Babyloniam, & in Austagenis Parthiæ profluens, bituminis liquidi modo: huic magna cognatio ignium, transiliuntque protinus in eam undecunque visam. Ita ferunt a Medea pellicem crematam, postquam sacrificatura ad aras accesserat, corona igne rapta. Hæc Plinii verba plurimum afferunt lucis Horatio sic scribenti, Epod. 3. 13.

Hoc delibutis ulta donis pellicem,
Serpente fugit alite. Etsi jocatur Allio, non naphtha imbutam fuisse coronam. Appellare videntur Latini hoc genus bituminis liquidi, Oleum vivum. Gratius,
Vulcano condicta domus, quam subter eunti
Stagna sudent venis, oleoque madentia vivo. Turneb. conf. Hesych. & Suid. in νάφθα. Plin. 2. 108. & 35. 15. Ammian. 23. 23. Olear. Itinerar. Pers. 6. 9.

NAPHTES, es. f. Idem quod Naphtha. Plin. 35. 15.

NAPHTHAS, æ. m. Genus olei cedrino simile. Sallust. Hist. lib. 4. Fragm. cap. 20.

NAPY, indecl. & NAPY, yos. n. [νάπυ] Herbæ genus, idem quod Sinapi Persicum Plin. lib. 27. 13. Idem 19. 8. Diosc 2. 184.

NAPITÆ, [Ναπῖται] Populi in Scythia, quorum caput vicus Napis, qui & Napatæ nominantur. Stephanus.

NAPŪRA, æ. f. Funiculus ex stramento. Festus. Al. Nepura, quasi non pura. al. Naptura, ex ἅπτω necto.

NĀPUS, i. m [βουνιάς] Genus rapi obtusioris & brevioris. Columel. lib. 2. cap. 10. Napus devexam terram amat & siccam. V. Plin. lib. 20. cap. 4. & 19. 10. & 5.

NĀPELLUS, i. m. nomen habet a napi similitudine. Est enim radix parvo napo similis. Arabes nunc vulgo vocant *Besch*.

NĀPĪNA, æ. f. Locus in quo seminantur napi. Columel. lib. 11. cap. 2. Namque & napinæ, itemque rapinæ siccaneis locis per hos dies fiunt.

NAPUCA, æ. f. Colonia juris Italici. Urbs est Daciæ, cui nunc nomen Claudiopolis. Vulgo *Clausemburg*. V. Ursat. de Not. Rom.

N A R

NAR. Narbonensis.

NĀR, nāris. m. [Νάρ] Fluvius, qui per urbem Narniam effluens, Tiberi immiscetur. V. Plin. lib. 3. cap. 5. Virg. 7. Æn. 517.

Sulphurea Nar albus aqua. Cic. 4. Att. 14 vel indeclinabiliter posuit, vel neutro genere: Lacus, inquit, Velinus a M Curio emissus interciso monte in Nar defluit. conf. Tacit. 1. Ann. 79. 3. & 3. 9. 2.
Nar etiam ab Ægyptiis vocatur Planta iridis. Diosc. 1. 1.

NARANA, V. NARO.

NARBASIS, Urbs æstuaria in Hispania.

NARBO, ōnis. m. [Νάρβων] Sæpius addito cognomine Narbo Martius, Galliæ urbs, decumanorum colonia, a XII M. pass a mari distans. Plin. lib. 3. cap. 4. Ab hac urbe nomen est inditum provinciæ Narbonensi. Ausonius in Urbium catalogo, cap. 13.

Nec tu, Martie Narbo, silebere, &c. Cic. pro Font. 3. Est in eadem provincia Narbo Martius, &c. Sequiori ævo Narbona, æ. f. dici cœpit, unde vulgo *Narbonne* dicitur

NARBONENSIS, e Adj. [Ναρβωνήσιος] Narbonensis provincia, ut ait Plin. lib 3. cap. 4. appellatur pars illa Galliarum, quæ interno mari alluitur: Braccata ante dicta, a vestium habitu: quum reliqua, a nutriendi capilli studio Comata diceretur, quanquam sunt qui toti id nomen Galliæ tribuant. Amne Varo ab Italia & Alpibus discernitur: a reliqua vero Gallia, montibus Cebenna & Jura: agrorum cultu, virorum morumque dignatione, amplitudine opum nulli provinciarum postferenda. Hactenus Plinius. De hac V. Melam lib. 2. cap. 5. & Strabonem lib. 4.

NARBONICUS, a, um. Adj. ut, Narbonica vitis. Plin 14 3.

NARCÆUS, i. m. [Ναρκαῖος] Filius fuit Dionysi & Physcoæ, qui bello clarus Palladis Narcææ templum excitavit. Nam sæpe a templorum conditoribus, dii veterum adoptabantur cognomina. Auctor Cælius lib. 13. cap. 34. V. Pausan. Eliac. 1. p. 164. Wech.

NARCE, es. f. [νάρκη] Centaurium majus. Diosc. 3. 6.
Narcen, Romani Torpedinem dicunt. Diosc. 2. 15.

NARCISSUS, i. m. [Νάρκισσος] fertur Filius fuisse Cephisi amnis, & Lyriopes nymphæ, qui quum pulchritudine præstaret, a multis nymphis amatus est. Et quum nimio desiderio potiundæ nymphæ contabuisset, mutatus est in florem sui nominis. Ovid. 3. Met. 346. Et Stat. 7. Theb. 341.

Narcissus, etiam Claudii libertus fuit, potentia formidolosus, qui quum quandoque missus esset a Claudio, ut milites tumultuantes sedaret, suggestumque velut concionaturus conscendisset, hominis indignitatem moleste ferentes militum plures, id invulgatum succlamarunt. ἰὼ Σατουρνάλια, id est, Saturnalicius dies; quoniam dominorum habitu tunc prodeant servi. Auctor Dion. conf. Suet. Claud. cap. 28. Juven. 14. Sat. 328. Tacit. 13. Ann. 1. 4.

Fuit & Narcissus, nomen Fluvii.

NARCISSUS, i. m. [νάρκισσος] Flos apud Italos frequentissimus, nostris notem minus cognitus. Plin lib. 21. cap. 5. Et cap. 19. Narcissi duo genera in usu medici recipiunt: Unum purpureo flore, & alterum herbaceum. hunc stomacho inutilem, & ideo vomitorium, alvosque solventem, nervis inimicum, caput gravantem. Et a νάρκη, narcissum dictum, non a fabuloso puero. Utriusque radix mulsei saporis est Virg 8. Ecl. 53.

— narcisso floreat alnus.

Lacryma narcissi. Virg. 4. Georg. 160.
Purpureos. Virg. 5. Ecl. 38.
Sera comans narcissus. Virg. 4. Georg. 123.

NARCISSĪNUS, a, um. Adj. [ναρκίσσινος] ut, Narcissinum oleum. Plin. lib. 21. cap. 19. Ex hoc flore fit narcissinum oleum ad emolliendas duritias.

NARCISSĪTES, æ. m. [ναρκισσίτης] Gemma appellata est, quæ narcissi colorem habet, venis hederæ distincta. Hujus meminit Plin lib 37 cap. 11.

NARCŌTICA, [ναρκωτικά] Medici neoterici appellant medicamenta, quibus stupor conciliatur, ac torpor, adversus sensum doloris ac cruciatum. ἀπὸ τῆς νάρκης, quod stuporem significat.

NARDUS, i. f. & NARDUM, i. n. [νάρδος] Frutex est (inquit Plin. lib. 12. cap. 12.) gravi & crassa radice, sed brevi, ac nigra, fragilique, quamvis pingui, situm redolente, ut cyperi, aspero sapore, folio parvo densoque, cacumina in aristas se spargunt, ideo gemina dote nardi spicas ac folia celebrant. Hebraice vocatur *Nerd*. Vulgus nostrum vocat *spicam nardi*.

Est enim & alia nardus celtica, Gallicum Nardum Plin. lib & cap. 12. V. & Columel. 12. 10. quam eandem esse cum nostra Lavandula putat Barbarus.
Nardum Rusticum. Plin. lib. 21. cap. 6. Baccar quoque, radicis tantum odoratæ est, a quibusdam nardum rusticum appellatum.
Lenis nardi aristæ. Ovid. 15. Met. 398.
Nardi folium. Plin. 16. Columel. 2. 20.
Nardi spica. Plin 13. 2.
Nardum silvestre & rusticum, Asarum. Plin. 12. 12. & 13. Diosc. suppos.
Nardus Sampharitica. Diosc. 1. 6.
Nardus Indica. Diosc. 1. 6. 9. Plin. lib. & cap. 12.
Nardus, & Nardum, pro Unguento nardino. Tibul. lib 2. 2. 7.

Illius puro distillent tempora nardo. Puro, i. e. Non adulterato. V. Salmas. Exerc. Plin. Sic lib. 1. 7. 51.

Illius & nitido stillent unguenta capillo,
Et capite & collo mollia serta gerat. Veteres enim epulabantur unguentati. Hor. 2. Carm. 11. 16.

Cur non sub alta vel platano, vel hac
Pinu jacentes sic temere, & rosa
Canos odorati capillos,
Dum licet, Assyriaque nardo
Potamus uncti? Quemadmodum Rosa dicitur pro Rosaceo, sic Nardum pro Nardino. Rursus Tibul. lib. 3. 6. 63.

Jamdudum Syrio madefactus tempora nardo,
Debueram sertis implicuisse comas. Vulgati codices habent Tyrio, sed non recte, ut opinor: id quod docet carmen Horatianum ante citatum. Idem Hor. Epod. 5. 59. eodem significatu dixit,

Nardo perunctum. Et 13. 13.
— Achemenio
Perfundi nardo juvat. Et lib. 4. Carm. 12. 17.
Nardi parvus onyx. Nardi Syriaci semel & iterum meminit Celsus lib. 6. cap. 7. De aurium morbis, & curationibus.

NARDĬNUS, a, um. Adj. [ναρδῖνος] Quod nardum redolet, vel quod potius nardi saporem habet. Plin. lib. 15. cap. 15. Pira ab odore myrapia, laurea, nardina.
Unguentum nardinum, Ex nardo vel spica nardi factum. Plin. lib. 13. cap. 1.

NARDĬFER, ĕra, ĕrum. Gratius in Cyneg. v. 314. Nardifer Ganges.

NARICA, vel potius NARITA, æ. m. [ναρίτης] auctore Festo, Genus est piscis minuti. Plaut.

Muriatica autem video in vasis stagneis,
Bonam naritam, & camarum, & tagenia,
Equinos fartos, conchas piscinarias. Sic emendavit Scalig. Naricem alii legunt, perperam.

NĀRIS, is. f. [ῥίν] pl. Nares, proprie Latiores nasi partes, in quibus sunt spiracula, a naritate, inquit Donatus in Adel. 3. 3. 42 quæ nos odoratu doceant præsto & prope esse, quod adhuc oculi non vident. Plin. lib. 11. cap. 11. Item omnium auriculæ ac nares, quæ modicum eminent, flexili mollitia, naturæ providentia, ne frangerentur. Festus, Nares appellari putant, quod per ea nasi foramina odoris cujusque gnari simus. Lactant. de Opif. Dei, cap. 11. Nares idcirco sic nominantur, quia per eas vel odor, vel spiritus nare non desinit. Melius dici a Græco per inversionem litterarum, ut Latinis consuetum est, ῥῖνες nares, ut μορφὴ forma, & τέρεν tener, & multa hujusmodi. [Apud Donat. Gnaritate scribendum.
Recte sursum sunt nares, quod odor omnis ad supera fertur. Cic. 2. de Nat. Deor. 141.
Acta retro naris, medioque infixa palato est. Ovid. 12. Met. 253.
Adjunctis naribus spiritu os augetur. Cic. 2. de Nat. Deor. 134.
Aduncæ spiramina. Lucan. lib. 2. 183.
Balba de nare loquutus. Pers. 1. Sat. 33.
Cava. Ovid. 1. de Arte Am. 520.
Compressæ. Lucret. lib. 6. 1191.
Geminæ. Virg. 4. Georg. 300.
Humentes. Suet. Claud. cap. 30.
Patulis captavit auras bucula. Virg. 1. Georg. 376.
Pilosæ. Juven. 14. Sat. 194.
Præsagæ, Sagaces. Firmicus. lib. 8. cap. 9. Nutrient etiam canes, qui ferarum cubilia, & latentes latebras præsagis naribus persequantur.
Remissæ a fronte. Ovid. 14. Met. 95. al. Resimæ.
Resimæ patulæque. V. VATULUS.
Sagaci nare sentire aliquid. Lucan. lib. 7. 829.
Truncæ inhonesto vulnere. Virg. 6. Æn. 497.
Tumidæ. Valer. 1. Argon. 221.
Admovere aliquid ad. Cic. 3. Tusc. 43. Expones quæ spectet, florida & varia, fasciculum ad nares admovebis, incendes odores, & sertis redimiri jubebis & rosa.
Corrugare. Hor. 1. Epist. 5. 23.
Ducere naribus succum. Cic. 1. de Divin. 15.

Mollipedesque boves spectantes lumina cœli,
Naribus humiferum duxere ex aere succum.

Infundere in. V. INFUNDO.
Infundere per. V. INFUNDO.
Obsessæ igni. Sil. lib. 7. 358.
Offendit nares nidore lumen exstinctum. Lucret. lib. 6. 793.
Patent nares propter necessarias utilitates. Cic. 2. de Nat. Deor. 145.
Reducere auras naribus. Lucret. lib. 4. 990.
Spirantes tauri ignem. Virg. 2. Georg. 140.
Narium tædia & graveolentiam emendat succus hederæ. Plin. lib. 24. cap. 4.
¶ Nares sæpe, pro Ipso mentis sensu ponitur Acuto, vel Hebeti, ut
Acutæ horum hominum. Hor. 1. Serm. 3. 29. Intelligit Risores acutiores.
Emunctæ naris, durus componere versus. Hor. 1. Serm. 4. 8. de Lucilio. Porphyrio refert ad Versus, appellans Versus emunctæ naris Elegantes & decentes. Acron refert ad Lucilium, interpretaturque Sapientem: quia e contrario, inquit, Mungosum [puto, Mucosum] stultum appellamus. Emunctæ igitur & purgatæ naris dicetur, is qui nasum emunctum & non mucosum habet. Porro qui nares purgatas habet, acrius olfacit, & clarius loquitur. unde facilius potest alienorum vitiorum fœtorem ac graveolentiam indagare, & liberius arguere. Adde quod mucosos non nisi emuncti solent irridere. V. MUCOSUS.
Obesæ naris juvenis. Qui nihil olfacit: hoc est stupidus. Hor. Epod. 12. 3.
Indulgere naribus, Irridere, subsannare. Pers. 1. Sat. 40. quod alibi Naso suspendere dixit.
Uti. Hor. 1. Epist. 19. 45. Proverbialis est loquutio, significans Inflexis naribus irridere. Narium enim inflexio irridentium gestus est. μυκτηρίζειν Græci dicunt.
Nares tribuuntur canalibus. Vitruv. 7. 4. i. e. Exitus quibus humor egreditur in locum patentem. V. Bald. Lex. & Vopisc. Prob. cap. 21. Salmas.

NARINŌSUS, a, um. Adj. Apertis naribus. Sic quidam codd. Lactant. lib. 5. 12. ext. Dii narinosi, quod odoribus turis colantur. Alii aliter. [Sed ingeniose Joh. Clericus Araneosis emendavit, probante Cellario. V. Minuc. Fel. cap. 24. 2. quem videtur exprimere studuisse Lactantius.

NARITIA, V. NARYCIUM.

NARNIA, æ. f. [Ναρνία] auctore Strab. lib. 5. Umbriæ civitas, per quam Nar labitur, a quo & nomen accepit. Sil. lib. 8. 459.

Hispellum, & duro monti per saxa recumbens
Narnia. conf. Liv. 10. 9. & Plin. 3. 14. V. NAGNIA.

NARNIENSIS, e. Adj. ut, Ager Narniensis. Plin. 31. 4.
Populi Narnienses. Idem 3. 14.
Tribus Narniensis. V. TRIBUS.

NARON, ōnis. m. [Νάρων] Fluvius Dalmatiæ Strab. lib. 7. & Plin. 3. 22. Narōna Ptolemæo lib. 2. cap. 17. Melæ, 2. 3. extr. hodie Narenta. Item, Urbs coloniaque ejusdem regionis, apposita cognominis [illegible] unde & nomen accepit, a Salona LXXXII M. pass. distans. Narona [illegible] læ & Plin. l. c. Cic. 13. Fam. 77. extr. Vulgo Narenta.

NARRO, [διηγέομαι, ἀφηγέομαι, ὑφηγέομαι, ἱστορέω, ἐξηγέομαι] āre. [illegible] recitare. Donatus, Narrare aliena, & quæ nobis non sunt no[illegible] dicimus. Ter. Eun. 5. 5. 28.

Ego abeo intro; tu isti narrato omnem rem ordine ut factum [illegible]
Idem Andr. 3. 1. 8.
Bonum ingenium narras adolescentis.
Quid narras! Admirantis vox, non interrogantis, inquit Donatus. Ter. Adelph. 4. 2. 19.
Quid (malum) bone vir mihi narras! equidem perii.
Opinor narras? Ter. And. 2. 2. 30.
— num videntur convenire hæc nuptiis?
P. Non opinor, Dave. D. opinor narras? non recte accipis,
Certa res est.
Quas mulieres narras? Plaut. Truc. 2. 2. 29.
Narrare de. Cic. 3. Att. 15. Alteram qua Crassi libertum [illegible] sollicitudine macieque narrasse. Idem 3. Fam. 1. Jucunda [illegible] oratio fuit, quum de animo tuo, de sermonibus, quos de me [illegible] quotidie mihi narraret. Et 2. de Orat. 241. Est autem hæc [illegible] ris virtus, ut ita facta demonstret, ut mores ejus, de quo narres, [illegible] mo, et vultus omnes exprimantur. Propert. lib. 2. 1. 43.
Navita de ventis, de tauris narrat arator.
Male de aliquo. Cic. 16. Att. 13. Male narras de Nepotis filio. [illegible] narras & Male narras, eleganter dicimus: illud, quum jucunda [illegible] audimus: hoc, quum molestam.
Casum utiquem. Ovid. 11. Met. 588.
Fabellam surdo asello. Hor. 2. Epist. 1. 199.
Jucunde aliquid de aliquo. V. JUCUNDUS.
Memoriter. In MEMOR.
Ordine. In ORDO.
Peræque. In PERÆQUUS.
Pericula sua. Propert. lib. 2. 28. 46.
Singula. Ovid 6. Epist. 39.
Stomachum. Plin. 17. Epist. 9.
Suspiciose aliquid. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Vulgo aliquid. Hor. 1. Epist. 13. 16.
Narravit ut. Ter. Hec. 1. 2. 70.
Narratque, ut virgo ab se integra etiam tum siet.
Narra mihi, reges Armenii patricios salutare non solent? Cic. [illegible]
Narro tibi, plane relegatus mihi videor postea quam in Formiano [illegible] Cic. 2. Att. 11. Narro tibi, hæc loca venusta sunt. i. e. Dico.
Narravit antiquitas. V. ANTIQUUS.
Narrat epistola. Plaut. Pseud. 4. 2. 51.
Rumor. Martial. lib. 3. 87.
Narrant, pro Dicunt. Plin. lib. 11. cap. 37. Solvi enim periculo [illegible] tus narrant.
Lux, brevitas, fides, consilium, & occulta calliditas narrandi. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Tempora narrando fallere. Ovid. 3. Trist. 3. 12.

NARRANS, antis. Partic. ut, Pendet narrantis ab ore. Virg. 4. Æn. [illegible] Ovid. 11. Met. 588.
Omnia ad Halcyonem veros narrantia casus. Idem 1. Epist. [illegible]

NARRĀTUS, a, um. [διηγηθείς] Partic. ut,
Fabula narrata est. Ovid. 3. de Pont. 2. 97.
Narrata vulgo. Plin. lib. 11. cap. 52.
Magicis narrati artibus. Plin. lib. 11. cap. 37.

NARRĀTUS, ûs. m. [διήγησις] Ovid. 6. Met. 499.
— veniet narratibus hora
Tempestiva meis.

NARRĀTŪRUS, a, um. Partic. [διηγησόμενος] Stat. 3. Silv. 3. 107.
Verbaque dilectæ fert narraturus Hetruscæ.

NARRĀTIO, ōnis. f. [διήγησις, ἀφήγησις] est, Rerum gestarum [illegible] perinde ut gestarum expositio. Cic. 6. Att. 1. In multis nominibus [illegible] phoniana Charonis narratione Græcos in eo reprehendat, quod, &c.
Aperta atque dilucida. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Narratio, Pars orationis, est Rerum explicatio, & quædam quasi sedes ac fundamentum constituendæ fidei. Cic. in Partit. 31.
Aperta, brevis, & verisimilis. Cic. 2. de Orat. 80.
Arida, & jejuna. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Constricta, an latius fusa narratio: continua, an divisa: recta, an ordine permutato, causæ docebunt. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Credibilis. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Credibiles, non historico, sed prope quotidiano sermone dilucide [illegible] catæ narrationes. Cic. in Orat. 124.
Obscura totam obcæcat orationem. Cic. 2. de Orat. 329.
Pressæ narrationis gracilitas. Quintil. lib. 4. cap. 3.
Sinuosa. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Amputandæ. V. AMPUTO.
Dicere narrationem. Quintil. lib. 2. cap. 20.
Exponere. Cic. in Orat. 210.

NARRATIUNCŬLA, æ. f. dimin. [διηγημάτιον] Quintil. lib. 1. cap. [illegible] Narratiunculas a poetis celebratas, notitiæ causa, non eloquentiæ [illegible] ctandas puto.

NARRĀTOR, ōris. m. [διηγητής] Cic. 2. de Orat. 219. Ceteri non exornatores rerum, sed tantummodo narratores fuerunt.
Faceti narratores & imitatores. Cic. 2. de Orat. 54.

NARRĀBĬLIS, e. Adj. [διηγητός] Ovid. 2. de Ponto, 2. 61.
Lingua sile, non est ultra narrabile quicquam.

Narses, ĕtis. m. [Ναρσῆς] Eunuchus, Justiniani principis cubicularius: bibliopola prius: deinde ob animi virtutem patriciatus honore auctus, vir religione pietateque præditus. De quo vide apud Volaterranum.
Narses Persarum rex. Eutrop. 9. 22. &c.
Nartes, Populi in Umbria regione Italiæ, qui alias Interamnates dicuntur, teste Plin. lib. 3. cap. 14.
Narthex, ēcis. m. [νάρθηξ] Græcis, Ferula Latinis. Unde Narthecia, alia ferulæ species, priore minor, quasi humilis ferula. Plin. lib. 13. cap. 22. Ferula calidis nascitur locis, atque trans maria, geniculatis nodata scapis. Duo ejus genera: narthecia Græci vocant, assurgentem in altitudinem, narthecium vero semper humilem. A genibus exeuntia folia maxima, ut quæque terræ proxime. Cetero natura eadem quæ anetho, & fructui similis. Narthecyan Hard. ex Theophr. opinor.
Narthecŏphŏri, orum. m. [ναρθηκοφόροι] dicebantur olim, Qui Bacchi sacris initiati ferulam ferebant. Unde Plato lib. de Anima proverbium fecit in eos qui sanctitatem prætendunt, vitiis omnibus inquinati, quum ait, Narthecophori quidem multi, Bacchi vero pauci. i. e. Sapientiam, virtutemque vindicant sibi quidem plures, sed quotusquisque scopum pertingit, aut induit perfectionem? V. Cæl. lib. 7. cap. 13. qui hoc pluribus explicat.
Narthēcium, i. n. [ναρθήκιον] pro Repositorio medicamentorum ponitur, etiamsi ex alia materia fuerint facta: quod id genus ligni accommodatum sit ad servanda medicamenta. Cic. 2. de Finib. 22. Jam doloris medicamenta ille Epicurea, tanquam de narthecio promat, &c. Erasmus pyxidem intelligit, unde pharmacopolæ depromunt medicamenta. De narthecio, id est ex promtu, & ad manum. Cornarius in lib. 6. Galeni de Compos. phar. dissentit his verbis: Sorani νάρθηκα citat Aetius lib. 8. cap. 44. Arbitrur autem receptum fuisse morem Græcis medicis, ut libros suos medicamentarios νάρθηκας & ναρθήκια inscriberent: atque sic etiam illud Cic. 2. de Finib. 22. sic accipio, Jam doloris medicamenta, &c. De narthecio, hoc est de libro medicamentario narthecio inscripto. quanquam non ignorem aliquos pyxidem medicamentariam per Narthecium accipere, haud scio qua ratione ductos. Nobis certe consentit etiam Martialis poeta in Apophor. 14. 78. qui ejusmodi Narthecia capsolis eboreis inclusa fuisse dicit;

> Artis ebur medicæ. narthecia cernis &c.

Nec ignoro aliis aliter hunc locum accipi. Hæc ille. conf. Lex. Pitisc.
Narthēcūsa, æ. f. [Ναρθηκοῦσσα] Insula est in mari Carpathio, cujus meminit Plin. lib. 5. cap. 31.
Narȳcium, i. n. [Νάρυκον] Oppidum Locrorum vetustissimum, unde Ajax fuit, & Narycii populi, de quibus Virg. 3. Æn. 399.

> Hic & Narycii posuerunt mœnia Locri.

Abundant autem pice optima, ut testatur Virg. 2. Georg 438.

> Et juvat undantem buxo spectare Cytorum,
> Naryciæque picis lucos.

Narȳcius, a, um. Adj. Auson. Epist. 4. 18. Columel. 10. 386. & Virg. supra.

N A S

Nasamōnes, um. pl. [Νασαμῶνες] Populi sunt in Lybia, juxta Syrtes, spoliis naufragorum viventes, ut scribit Herodotus lib. 4. Sing. Nasamon. Lucan. lib. 9. 443.

> Hoc tam segne solum, raras tamen exserit herbas,
> Quas Nasamon, gens dira, legit, &c.

Plin. lib. 5. cap. 5. In ora Syrtis Nasamones, quos antea Mesammones Græci appellavere ab argumento loci, medios inter arenas situs.
Æquoreus Nasamon. Sil. lib. 3. 320.
Inops. Lucan. 4. 679.
Pauper. Lucan. lib. 9. 458.
Semihomines. Sil. lib. 11. 180.
Nasamōnius, a, um. Adj. [Νασαμώνιος] Sil. lib. 7. 609.

> — Nasamonius Idmon.

Nemus Nasamonium. Senec. Herc. OEth. 13. Sidonius, Carm. 9. 237. ad Numidas usque transmovet;

> Et vinctum Nasamonium Jugurtham.

Nasamōniăcus, a, um. [Νασαμωνιακός] aliud Adj. ut,
Agri Nasamoniaci ditissimos. Ovid. 5. Met. 129.
Rex Nasamoniacus. Stat. 4. Silv. 6. 75.
Triumphi. Sil. lib. 16. 631.
Nasamonītes, æ. m. Gemma sanguinea, nigris venis aspersa. Plin. lib. 37. cap. 10.
Nasatus, V. NASUS.
Nascăla, is. n. Pessus, ad uterum mulierum medicatus. Const. Afer 5. 10. Nascale Pauli ad calidam vulvam. V. Reines. ad Petron. fragm. p. 109. Burm. p. 362.
Nascor, ĕris, nātus sum, [γεννάομαι] nasci. notam habet significationem.
Nasci equinis pedibus. Plin. lib. 4. cap. 13.
Nasci in pedes. Plin. lib. 10. cap. 53.
Nasci, & in lucem edi. Cic. 2. de Legib. 16.
Natus ex. Ter. Heaut. 5. 4. 7.

> Ita mihi atque huic sis superstes, ut ex me atque hoc natus es.

Natus ex ea familia. Ter. Adelph. 3. 2. 10.
Ex fratre & sorore nati. Nepos 14. 2. 2.
Eodem patre nata. Idem 5. 1. 2.
Iisdem parentibus. Idem 20. 1. 4.
Patre claro. Hor. 1. Serm. 6. 58.
Patre certo. Cic. pro. Rosc. Amer. 46.
Illa matre. Liv. 1. 3.
Justa uxore. Cic. 1. Tusc. 85.
Obscure. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 3. Commendat scomma & conditio dicentis, si in eadem causa sit: ut si alium de paupertate pauper irrideat, si obscure natum natus obscure.
Summo genere. Plaut. Cist. 1. 1. 26. Cic. 7. Verr. 100. Natus genere nobili. Et 11. Fam. 20. Natos summo loco.
Dea. Virg. 2. Æn. 586.
Humana matre. Plaut. Amph. prol. 28.
Natus male volente genio, Plaut. Bacch. 4. 3. 4. Al. Malevolente ἰδίῳ.

Natus de genere. Plaut. Capt. 2. 2. 27.

> Quo de genere natus est illic Philocrates? P. Polyplusio.

De pellice. Ovid. 4. Met. 402.
Inter agros & armenta. Tibul. lib. 2. 2. 67.
Natus Athenis. Plaut. Rud. 3. 4. 34.
Natus ibidem. Plaut. Pœn. 5. 2. 78.
Natus in Apulis. Plaut. Mil. 3. 1. 53.
Natus & Oriundus differunt. Liv. 24. 6. Hippocrates & Epicides, nati Carthagine, sed oriundi a Syracusis, exule avo.
Natus animo leni. Ter. Hec. 2. 2. 28.
Natus cum virtutibus. Plaut. Rud. 2. 2. 15.
In dedecore natus Verres. Cic. 5. Verr. 60.
Sine crimine natus, i. e. Non ex adulterio, incestu, amore meretricio. Ovid. 3. Amor. 4. 39.
Per scelera. Senec. Agamem. 23.
Mihi iterum natus videor quod te reperi. Plaut. Pœn. 5. 2. 127.
Natos moriensque fefellit. Hor. 1. Epist. 17. 10.

> Nec vixit male, qui natus, moriensque fefellit.

Græce loquutus est, inquit Lambinus, Latino sermone: sic enim illi loquerentur, ὃς ἔλαθε γενόμενος καὶ τεθνεώς; qui natus & mortuus latuit: id est quem neque natum, neque mortuum esse quisquam mortalium scivit. Sic loquitur Cic. 9. Fam. 15. Quos ego non modo reges appellatos, sed omnino natos nesciebam. Respexit autem illud Epicuri λάθε βιώσας, quod improbat & refellit Plutarchus. Hujus autem loci sententia est: fortunatum eum judico, qui ignotus, inhonoratus, inglorius cursum vitæ confecit. Hæc ille. Commune posset esse dictum, nec inepte usurpari in eos qui nihil, quod laude dignum sit, in vita unquam gesserunt.
Natus ad, In, vel Alicui rei, modo Naturæ finem, modo Aptitudinem denotat. Cic. pro Sext. 89. Nam quid ageret vir ad dignitatem & gloriam natus? Idem 5. de Finib. 58. Ergo hoc quidem apparet, nos ad agendum esse natos. Sic ibid. lib. 2. 39. Hi non viderunt, ut ad cursum equum, ad arandum bovem, ad indagandum canem: sic hominem ad duas res, ut ait Aristoteles, ad intelligendum & agendum esse natum. Ter. Heaut. 3. 1. 10.

> At ego profecto ingenio egregio ad miseriam
> Natus sum.

Ad arma. Ovid. 4. Trist. 10. 18.
Ad bella. Cic. pro Lege Manil. 42.
Ad facinus prædamque. Cic. 11. Philip. 37.
Ad facultatem quandam dicendi singularem. Cic. pro Corn. Balb. 3.
Ad furta nata manus. Ovid. 13. Met 112.
Ad hoc unum natus, qui in hoc solo se exercuit, aut huic generi studet uni aliquis. Cic. in Orat. 99.
Ad honestatem natum genus hominum. Cic. in Partit. 91.
Ad jugum natæ boum cervices. Cic. 2. de Nat. Deor. 159.
Ad justitiam nos esse natos intelligere, nil præstabilius. Cic. 1. de Legib. 18.
Ad laudem & decus nati, suscepti, & instituti sumus. Cic. 5. de Finib. 63.
Ad alterius libidines flagitiosas natus atque aptus. Cic. 4. Verr. 134.
Ad societatem & communitatem generis humani nati sumus. Cic. 4. de Finib. 4.
Ad summa omnia natus Pompeius. Cic. de Clar. Orat. 239.
Ad hæc deorum beneficio tempora natus Cæsar. Cic. 12. Philip. 9.
Palæstra ad eam rem nata. Porphyr. in Hor. 1. Carm. 27.
In miseriam nasci. Cic. 1. Tusc. 9. Quoniam autem etiam mortui miseri sunt, in miseriam nascimur sempiternam.
In otia. Ovid 15. Met. 711.
In spem. Liv. 26. 6.
In usum lætitiæ scyphi, Inventi. Hor. 1. Carm. 27. 1.
Abdomini natus, non laudi atque gloriæ. Cic. in Pison. 41.
Foro & multitudini nata eloquentia. Cic. de Clar. Orat. 282.
Imperio huic. Cic. pro Cœl. 59.
Instaurandis, reparandisque bellis nata gens. Liv. 24. 42.
Litteris nati Græci. Cic. 3. de Orat. 129.
Laudi natus. Cic. pro Sext. Cum his qui se patriæ, qui suis civibus, qui laudi, qui gloriæ, non qui somno & conviviis & delectationi natos arbitrentur. Ter. Adelph. 4. 2. 4.

> Nisi me credo huic esse natum rei, ferundis miseriis.

Servituti, V. NATIO.
Suis commodis natos, Propter sua commoda. Cic. pro Cluent. 43. Pro eo quod se non solum suis commodis, sed etiam suorum municipum, ceterorumque necessariorum natum esse arbitrabatur.
Patriæ, non sibi natus Cato. Cic. pro Muren. 75. de eodem Lucan. 2. 390.

> In commune bonus, nulloque Catonis in actus
> Subrepsit, partemque tulit sibi nata voluptas.

Ita nati sumus, ut & blandiri & suppliciter insinuare iis, a quibus esset petendum, & adversarios minaciter terrere possimus. Cic. 1. de Orat. 90.
Nos numerus sumus, & fruges consumere nati. Hor. 1. Epist. 2. 27.
Annos quinque. Plaut Mil. 3. 1. 35. Cic. de Senect. 14. Mortuus est (quum ego quinque & sexaginta annos natus, legem Voconiam voce magna & bonis lateribus suasissem) annos septuaginta natus: tot enim vixit Ennius.
Annos ad quinquaginta natus. Cic. pro Cluent. 100.
Annos natus undeoctoginta. Hor. 2. Serm. 3. 118.
Herba nata ad spem fœnisecii. Varr. 1. de R. R. cap. 47.
Copiosissime nasci. V. COPIA.
Lente. In LENTUS.
Ager alius bene natus, alius male. Varro. 1. de R. R. 6. pr.
Alni nascuntur crassis paludibus. Virg. 2. Georg. 110.
Poma per annos continuos. Ovid. de Nuce 21.
Collis nascebatur ab eo flumine, pari acclivitate. Cæs. 2. Bell. Gall. 18.
Lapis nascitur in confinio. Marcel. in l. pro regione. D. de acquir. rerum domin.
Locus ita natus est. Liv. 9. 2. i. e. Ea natura loci.
Ventus nascitur. Cic. 4. Acad. 105. Mare illud, quod nunc Favonio nascente purpureum videtur, idem huic nostro videbitur.
Auster. Virg. 3. Georg. 179.
Nascuntur dissidia, facinora, oratio, &c. Donat. Natum dicitur de

Digitized by Google

rebus repentinis. Cic. de Amicit. 35. Magna etiam dissidia, & plerumque justa nasci. Plaut. Mil. 2. 3. 10.

Nescis tu fortasse apud nos facinus quod natum est novum.

Nasci & Proficisci ex. Cic. pro Quint. 85. Ex quo uno hæc omnia nata & profecta esse concedit.

Nasci & Occidere, contraria. Cic. in Orat. 10.

Exoriri & Nasci, Exstingui atque opprimi, contraria. Cic. 2. de Lege Agrar. 89. Hic vero in oculis Senatus Populique Romani nihil posse existere, quod non ante exstingui atque opprimi posset, quam plane exortum ac natum esset.

Oritur ex se, & sua sponte nascitur amor. Cic. 2. de Finib. 78.

Argumentum nascitur. Cic. 16. Fam. 22. Scribes ad me, ut mihi nascatur epistolæ argumentum. h. e. Ut inde sumam argumentum ad te scribendi.

Consularis a vobis natus, Factus. Cic. Post red. ad Quir. 5. Procreatus sum parvus a parentibus, a vobis natus sum Consularis. conf. Turneb. Advers. 22. 3.

Discordiæ multæ nascebantur de plebiscitis. Pompon. l. 2. §. Deinde quum esset. D. de orig. jur.

Error natus. Cic. 1. de Finib. 32. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus sit error, voluptatem accusantium, doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Exordium nascitur. Cic. 2. Tusc. 8 Ergo ita nascetur exordium.

Historia maxima nascitur de nihilo. Propert. lib. 2. 1. 16.

Malum nascitur. Cic. 7. Verr. Binos habebam: jubeo promi utrosque, nequid plus mali nasceretur. i. e. Nequid oriretur amplius mali.

Odia nascuntur ex cupiditatibus. Cic. 1. de Finib. 44.

Opinio nascens. Cic. 16. Fam. 21. Enitar ut in dies magis magisque hæc nascens de me duplicetur opinio.

Ordo major rerum mihi nascitur. Virg. 7. Æn. 44.

Pestis est nulla tam detestabilis, quæ non homini ab homine nascatur, Cic. 2. Off. 16.

Res nata ex tempore. Cic. 1. de Invent. 27.

Sententia. Cic. 2. de Finib. 34. Ergo nata est sententia veterum Academicorum, & Peripateticorum, ut finem bonorum dicerent, secundum naturam vivere.

Natus ex se. Cic. 5. de Finib. 13. Horum posteri meliores illi quidem mea sententia, quam reliquarum philosophi disciplinarum: sed ita degenerant, ut ipsi ex se nati esse videantur.

Cum hisce verbis Tiberius dedecus natalium ejus velavisset, Curtius Rufus videtur mihi ex se natus. Tacitus 3. H. St. Exstant Ann. 11. 21. extr.

Nasci, pro Accidere. Cic. Attic. 11. 25. Nihil unquam simile natum puto: cui si in qua re consulere possum, cupio a te admoneri. Idem, Tum tibi placuit ut mitterem ad filium: inde natum est ut ad Publium.

Nascendi incerta conditio. Cic. 3. Catil. 2. & Senec. Epist. 21.

Nascendo. Ovid. 4. Fast. 647.

Agnaque nascendo sæpe necabat ovem.

N A S C E N S, entis. Partic. [φυόμενος] ut,

Athenis, non nascentibus, sed jam adultis fuit Thucydides. Cic. de Clar. Orat. 27.

Fraga nascentia humi. Virg. 3. Ecl. 8.

Laus nascens. Cic. 1. Fam. 7. Jam olim nascenti prope nostræ laudi, dignitati, virtutique præfuisti.

Luna. Hor. 3. Carm. 23. 2. Idem 2. Serm. 4. 30.

Poma. Ovid. 13. Met. 763.

Puer. Virg. 4. Ecl. 8.

Sol. Seneca Hippol. 3.

Templis nascentibus ipsas Genium. Stat. 3. Silv. 1. 28.

Tempora. Ovid. 1. Fast. 167.

Uvæ. Ovid. de Nuce. 27.

N A S C E N D U S, a, um. Partic. Gell. 3. 10. Ad homines quoque nascendos vim numeri istius porrigi pertinereque ait. [Nisi forte Nascentes scribendum.

N A S C E N T I A, æ. f. [γένεσις] Vitruv. 9. 7. Non a nascentia, sed ex conceptione, Genethliologiæ rationes explicatas reliquit.

Plur. Plin. Valer. 2. 23. Accipi cum nascentiis.

N A S C I B I L I S, e. Adj. Tertull. advers. Marc. 3. 19. Mortalem negat, quem nascibilem confitetur.

N A S C I T Ū R U S, a, um. Pallad. R. R. 7. tit. 7. Signum nascituri regis. Chrysol. Serm. 84. Bella nascitura compressit. V. Goclen. Probl. Gram. 1. 43. Et Observ p. 440.

N Ā T U S, a, um. Partic. V. supra in ipso verbo.

N A T U S, i. m. [γόνος, γέννημα] pro Filio. Virg. 1. Æn. 668.

Nate, patris summi qui tela Typhoea temnis. Nepos 25. 20. 2.

Qui talem ex te natum relicturus sis. Natorum appellatio, inquit Modestinus, ad nepotes extenditur. Quintil. lib. 4. cap. 2. Uxorem duxi, natum sustuli, filium educavi. Ubi forte legas, Filium sustuli, natum educavi. Ut sit sensus, Postquam natus est. [Nugæ. Filius accipit lactius natum. Gell. 12. 1. Jam perfectum, jam genitum, jam filium.

Et nati natorum, & qui nascentur ab illis. Virg. 3. Æn. 98.

Caritas quæ est inter natos & parentes, dirimi nisi detestabili scelere non potest. Cic. de Amicit. 27. i. e. Inter liberos & pat.

Parvi nati Hor. 3. Carm. 5. 42.

Natus aliquando assumit G, & dicimus Gnatus. Ter. Heaut. 1. 1. 78.

Nati, de Pullis equarum. Columel. lib. 6. cap. 27. Id precipue genus pecudis amore natorum, nisi fiat potestas, noxam trahit.

N A T A, æ. f. [θυγάτηρ] Filia.

Maxima natarum Priami. Virg. 1. Æn. 658.

Dulcis. Hor. 2. Serm. 3. 199.

Avellere natam complexu matris. Catul. in Carm. nupt. 60. 21.

Natis pro Natabus, in dat. & abl. plur. exstat apud Ovid. 13. Met. 661.

N A T U, [ἡλικίᾳ] ut, Major natu. i. e. Ætate. Non nisi in ablativo reperitur, & cum adjectivis Magnus, Parvus, & Grandis fere junctum. Nepos 23 3. pr. Hic cum esset magno natu. Idem 14. 7. pr. Maximo natu filius. conf. Liv. 2. 8. & 21. 34. Ter. Adelph. 5. 4. 27.

Decris? id mea minime refert, qui sum natu maximus. V. Major, ad annos relatum, in M A G N U S.

Grandis. Cic. de Senect. 10. Quanquam eum colere cœpi, non admodum grandem natu, sed tamen jam ætate provectum.

Minor natu. Nepos 23. 3. 2. V. Minor, in P A R V U S.

Minimus natu. Nepos 2. 2. 8. Liv. 2. 28: 3. 35: & 31. 18.

Maxima natu. Virg. 5. Æn. 644.

Gravior nato animus. Ter. Heaut. 4. 1. 32.

N Ā T I O, ōnis. f. [ἔθνος, φῦλον] est, auctore Festo, Genus hominum qui non aliunde venerunt, sed ibi nati sunt. Plin. lib. 12. cap. 25. Color in quacunque natione præfertur rufus.

Servituti natæ Judæorum & Syrorum nationes. Cic. de Provinc. Consul. 10.

Natione Macedo. Plin. lib. 35. cap. 10.

Natio & Gens distinguuntur apud Tacitum, hæc latiori sensu, illa angustiori sumpta; de Germania 2. 7. Ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, &c. Idem cap. 38. 1. Nunc de Suevis dicendum est, quorum non una, ut Cattorum Tencterorumque gens; majorem enim Germaniæ partem obtinent, propriis adhuc nationibus nominibusque discreti. V. Cluver. Ant. Germ. 2. 20.

Natio & Patria. Cic. 1. de Invent. 35. Hominum genus & in sexu consideratur, virile, an muliebre sit: & in natione, patria, cognatione, ætate. Natione, Grajus, an Barbarus; Patria Atheniensis, an Lacedæmonius, &c.

Cognomine nationis magis suæ, quam generis uti. Cic. pro Cluent. 72.

Acerrimæ nationes. Cic. de Provinc. Consul. 33.

Bellicosa. In B E L L U M.

Cumulata. In C U M U L O.

Erudita illa Græcorum. Cic. 2. de Orat. 18.

Exteræ nationes & gentes. Cic. pro Font. 25.

Gentiles nationes, Cognatæ. Tacit. lib. 11. Ann. 1.

Immanes & barbaræ. Cic. 1. Q. frat. 1. 22.

Conjungere nationes. In C O N J U N G O.

Conquassare. In C O N Q U A S S O.

Hominis natio. Cic. 15. Fam. 20. pr. Natio me hominis impulit, ut ei recte putarem, nisi forte candidatorum licentia hic quoque usus, hoc subito cognomen arripuit. de Sabino loquitur quopiam.

Natione melior homo, emitur pluris. Varro de L. L. lib. 8. 52.

In pecoribus quoque, inquit Festus, Bonus proventus, bona natio dicitur. Prudent. Hymn. 11. Nat. Dom. 83. de pecore,

Adorat excors natio,

Vix cujus in pastu sita est.

Equis tribuis Varro de L. L. 8. 52. Sic equos eadem facie nonnullos negamus esse similes in nationes ex procreanta dissimiles. [Forte, Si nationes.

Nationes mellis. Plin. lib. 22. cap. 24. Mellis censas atque differentias nationesque & indicationem, in apium, ac deinde florum natura diximus.

Nationes resinæ. Plin. lib. 24. cap. 6. Resinam e supra dictis arboribus gigni docuimus, & genere ejus & nationes in ratione vini, ac postea in arboribus.

Natio, pro Genere hominum, & fere in malam partem. Cic. in Pison. 54. Sed quid ego enumero qui sibi obviam non venerint? qui dico venisse pæne neminem, ne de officiosissima quidem natione candidatorum. Idem pro Muren. 69. Quid si illa officiosissima, quæ neminem patitur non honeste in Urbem introire, tota natio candidatorum?

Ardelionum Romæ quædam est natio. Phædr. lib. 2. Fab. 6.

Optimatum. Cic. pro P. Sext. 96. Nimis ore hoc illud est, quod de me potissimum tu in accusatione quæsisti, quæ esset nostra natio optimatium.

Natio scholasticorum. Virg. Catalect.

Nationes [τὰ ἔθνη] pro Ethnicis apud Tertull. 2. g. de præscr. advers. Hæret. cap. 20. & 23. de Idolol. cap. 22. & de Orat. cap. 12.

N A T I O, ōnis. f. [Γενετή] Nomen deæ. Cic. 3. de Nat. Deor. 47. Quod si tales dii sunt ut rebus humanis intersint, Natio quoque dea putanda est, cui, quum fana circuimus, in agro Ardeati rem divinam facere solemus: quæ quia partus matronarum tueatur, a nascentibus Natio nominata est.

N A T Ā L I S, e. Adj. [γενέθλιος] ut, Natalis dies. Cic 2. de Divin. 87. Chaldæis in prædictione & in notatione cujusque vitæ ex natali die minime esse credendum. Idem 2 de Finib. 101. Quod satis sit ad diem agendum natalem suum quotannis. Et 9. Att. 4. Natali die tuo scripsisti epistolam ad me plenam consilii.

Astrum. Hor. 2. Epist. 2. 187.

Dies. Nepos 20. 5. 1. & Cic. 9. Att. 5. pr.

Dies natalis Urbis. Quo Urbs renata est. Cic. pro Flacc. 102. O nonæ illæ Decembres, quæ me Consule fuistis, quam ego diem vere natalem hujus urbis, aut certe salutarem appellare possum!

Domus natales. Valer. 3. Argon. 381.

Juno natalis. Tibul. lib. 4. 6. 1.

Natalis Juno, sanctos cape turis acervos,

Quos tibi dat tenera docta puella manu. Juno natalis est, quæ & Juno Lucina: quia nascentibus præest.

Hora. Hor. 2. Carm. 17. 18.

Humus. Ovid. 2. de Pont. 9. 78.

Locus. Ovid. 2. Amor. 16. 38.

Lux. Ovid in Ibin. 219.

Rura. Ovid. 4. Fast. 685.

Solum natale. Ovid. 1. de Pont. 3. 35.

Natalis, de rebus inanimatis etiam dicitur, pro Nascens. Plin. lib. 37. cap. 4. de Adamante, Similis est huic quidem Arabicus, minor tantum, similiter & nascens: ceteris pallor gentis, & in auro non nisi excellentissimo natalis. Hard. Pallor argenti, & Natales. q. V.

Sterilitas natalis & ingenita. Columel. lib. 3. cap. 7.

N A T Ā L I S, is. m. Subaudito Dies, [γενέθλιος] sumitur pro Die, quo quis natus est. Cic. 7. Att. 5. Sed de Formiano Tarracinam pridie Calend. Januarias; inde Pomptinum summam: inde Albanum Pompeii; ita ad Urbem III Nonas natali meo. Virg. 3. Ecl. 76.

— meus est natalis, Iola.

Agere natalem suum. Cic. 2. de Fin. 31.

Celebrare natalem suum. V. C E L E B R O & C O N C E L E B R O.

Colimus natalem, moete lites. Martial. 10. 87. conf. N A T A L E S.

Urbis natalis, i. e Dies qua condita fuit urbs. Plin. lib. 14. cap. 4. Ea cæli temperies fulsit, quare cocturam vocant, solis opere, natali Urbis D C X X X I I I I. i. e. Ab urbe condita.

Natalis adoptionis, i. e. Dies, quo singulis annis memoria adoptionis ejus celebrabatur. Spartian. Hadrian. cap. 4. Sic

Natalis imperii. ibid. & Eumen. Paneg. Constant. cap. 7.

Digitized by Google

Natalis alicojos nominis, i. e. Templi dicatio. Sic Cicero 4. Att. 1. Natalem Salutis vocat, Quo die Saluti fuerat dicatum templum. Proinde quom a Martiale scribitur 12. 67.
Maiæ Mercurium creastia idus. non significatur natum eo die Mercorium, sed eo die ei dicatum templum. Id ex Livio x. 21. & Festo fatis apparet, quum inquit, Maiis idibus mercatorum dies festus erat, qond eo die Mercurii ædes esset dedicata. Ex Turneb. 2. 11. & 25. 24. conf. omnino Lex. Pitisc.

Natalis pro Genio positus videtur Tibull. 4. 5. 19. Ita 4. 6. 1. Idem incipit, Natalia Juno. Siquidem Juno feminis erat, quod Genius viris.

Natalis, sing. Semen a quo aliquid nascitur. Plin. lib. 17. cap. 10. E cupresso femina pilulæ collectæ, quibus docui mensibus siccantur sole: ruptaque emittunt semen, formicis mim expetitum: ampliatu etiam miraculo, tantuli animalia cibo absumi natalem tantarum arborum.

N a t a l e s, ium. plur. tantum, [τὰ γενέθλια] significat (inquit Valla) Conditionem sanguinis ac familiæ: ut, Generosi natales, Natales obscuri. Tacit. 2. Hist. 86. Plin. 8. Epist. 18. Nam mulier natalibus clara, moribus proba, ætate declivis, diu vidua, &c.
Claritas natalium. Tacit. 1. Hist. 49. 5.
Dedecus natalium. Idem 12. Ann. 21. 3.
Natalibus restituere, hodie Nobilitare vocamus: & Nobilitationem, Natalium restitutionam. Verbum est io jure frequens. Dicitur autem Natalibus restitui non modo libertos, ut patronatus observantia liberetur, sed etiam plebeius quum ad nobilitatem ascifcitur, quamvia antea nunquam iotar nobiles fuerit. Propterea autem Natalibus restitui dicuntur, qoi ad nobilitatem vocantur, quasi abstersa natalium plebeiorum sordida conditione, & in priscam, communemque ab initio generi humano, Ingenuitatem repositia illis, qoi hoc beneficio affecti sunt. Plin. lib. 10. Ep. 77. ad Trajanum, Postulantibus quibusdam ut de agnoscendis liberis, restituendisque natalibus, secundum epistolam Domitiani scriptam Minucio Rufo, & secundum exempla Proconsulum ipse cognoscerem, respexi ad Senatusconsultum pertinens ad eadem genera causarum. Budæus.
Natales grate numeras? Hor. 2. Epist. ult. 210. Significat autem hic vel Generis auctores & incunabula: vel Annos & ætatem dontaxat, & tunc subintelligetur Dies. Lambin.
Natales arguere, pro Ignobilitatem & sordes generis, Plin. Epist. ad Messium, lib. 3. 20. Nonnunquam candidatus, aut natales competitoris, aut annos, aut etiam mores arguebat. Valla lib. 4. [Incertum qua de causa, Induxit hunc locum Henricus Steph.
Natales, pro Celebritate diei sumpsit Juven. 6. Sat. 322.
Palmam Inter dominas virtus natalibus æquat. i. e. Non aliter n victoria exhilaratoi, quam si dies natales celebrentur. [Imma sensus est, Virtus æquat natalium, i. e. generis, splendori palmam, i e. partæ victoriæ decus, Inter dominas.
Natales diversarum gentium: h. e. Origo & generis nobilitas, vel ignobilitas. Plin. lib. 7. cap. 12.
Natales pro Origine rei. Sic Agnitionis natales. Tertull. advers. Marc. 1. 10. Impatientiæ natales. Idem de Patientia cap. 4.

N a t ā l e, is. n. pro Natali die proponit Steph. sed sine exemplo.

N a t ā l i t i u s, a, um. Adj. [γενεθλιακός] ut, Dies natalitius, Io quo quis natus est.
Natalitia prædicta. I. e. Divinationes astrologorom, inquit Budæus. Cic. 2. de Divin. 92. Et paulo post, Notent sidera natalitia.
Non natalitias habes Calendas. Martial. 8. 64.

N a t a l i t i u m, i. & pl. N a t a l i t i a, orum. n. Donum erat, qood olim missitari solebat ab amicis & notis die natali. inde Pers. 1. Sat. 16.
Et natalitia tandem cum sardonyche albus. Et Censorinus suum de Die natali librum, qoem ad Cerelium ipsius natali mittit, Natalitium vocat: Quodcunque, inquit, hoc libri est meis opibus comparatum, natalitii titulo tibi misi. Hæc Turnebus, 7. 14.
Dare natalitia, quod vulgus *Solvere festum* dicit. Cic. 2. Philipp. 15. Ad quos refert, dii immortales? ad eos scilicet, quorum nobis etiam dies natales audiendi sunt. Hodie non descendit Antonius. cur? dat natalitia in hortis. Ubi interpres, Natalitia, sunt Convivia luxuriosa ad celebrandum natalem diem peculiariter structa. conf. Serv. ad Virg. 3. Ecl. 76.

N a t ī v u s, a, um. Adj. [ἰθαγενής, αὐτοφυής] Quod nascitur, Naturale. Plin. lib. 31. cap. 7. Sunt & montes nativi salis: ut in Indis Oromenus. Gell. 12. 1. extr. Propterea obliteratis & abolitis nativæ pietatis elementis, &c.
Animi nativi. Lucret. 3. 418. I. e. Originem habentes.
Corpus. Lucret. lib. 2. 542.
Corpus nativum ac mortale. Lucret. lib. 5. 66.
Dei nativi, Qui nascuntur & occidunt. Cic. 1. de Nat. Deor. 25. Anaximandri autem opinio est, nativos esse deos, longis intervallis orientes occidentesque.
Primordia nativa, Quæ originem & principium alicunde habuere. Lucret. lib. 1. 571.
Huc accedit Item, quod jam primordia rerum
Mollia constituunt, quæ nos nativa videmus
Esse, &c.
Color nativus lanæ, dicitur Naturalis, qui nulla arte, sed natura producitur, modo in albedinem tendens, modo in nigredinem, non tamen perfecte vel albus vel niger. Plin. lib. 26. cap. 4. Radicem ejus, ante folia ortum erutam, Involvunt lana coloris, quem nativum vocant.
Coma nativa. Ovid. 1. Amor. 14. 56.
Decus retinere. Ovid. de Nuce 52.
Domos nativas dabant antra. Senec. Hippol 4.
Lapilli Propert. lib. 1. 2. 13.
Lepor nativus. Non adscitus. Nepos 25. 4. 1.
Malum oppos. Delecto Cic pro Domo 12. Nonne fuit eo major adhibenda medicina, quæ & illud nativum, & hoc delectum malum sanare posset?
Moles. Ovid. 5. Epist. 61.
Sensus domesticus, nativusque. Cic. de Arusp. Resp. 19. V. Gesner. Chrestom. Cicer. n. 73. p 281.
Testæ nativæ belluarum. Cic. 2. de Nat. Deor. 100. Quot genera, quamque disparia partim submersarum, partim fluitantium & innatantium belluarum, partim ad saxa nativis testis inhærentium?
Verba. Cic. in Partit. 16. Quintil. lib. 8. cap. 3. Verborum alia sunt (ut

dicit Cicero) nativa, id est, quæ significata sunt primo sensu: alia reperta, quæ ex his facta sunt. Varr. de origine L. L. 5. 5. Verba nativa vocat Prima & primigenia, & Declinatis opponit.

N a t i v ĭ t a s, ātis. f. [γέννησις] Ipse ortus. Ulpian. ad Municipal. l. 1. in principio, Municipem aut nativitas facit, aut manumissio, aut adoptio. Inscript. Vet. apud Gruter. p. 712. n. 11. VARIAE IVCVNDAE DEFVNCTAE ANNO NATIVITATIS XVIII. Min. Felix cap. 18. Deus nativitatem omnibus præstat. Claud Mamert. de Cruce Domini,
Et rigor lentescat ille, quem dedit nativitas. conf. Tertull. de Anima, cap. 39.

N a t i v ĭ t u s, Adv. Tertull. de Anima, cap. 39. Quæ omnia nativitus animæ collata. Ibid. cap. 21. Ingenitum, insitum & nativitus proprium.

N a t ū r a, æ. f. [φύσις, φυή, γένεσις] dicta est, Quod nasci aliquid faciat. Plinius ubique Naturam, Parentem rerum, opificemque appellat: ac pro Ipso deo sumpsisse videtur.
Naturam alii esse censent, vim quandam sine ratione cientem motus in corporibus necessarios. Alii autem vim participem rationis atque ordinis, tanquam via progredientem, declarantemque quid cujusque rei causa efficiat, quid sequatur. Sunt autem qui omnia naturæ nomine appellant. Cic. 2. de Nat. Deor. 81.
Naturæ deus. Plaut. in Mænech. 1. 2. 14.
Nunc ipsi naturæ deo mibi respoude
Adolescens. Hoc enarrans Turnebus Advers. 1. 15. Observasse mihi videor, inquit, ab antiquis scriptoribus Naturæ deum appellari, non eum, qui universæ naturæ ac summæ rerum administrationem curamque gerit, quique cælo, mari, terræ præest: sed qui naturam hominis cujusque, aut hominum, regit, fovet, tuetur, curat, sanat: estque quidem hominis genius. Sic in Bacchid. Prol. 25. Silenus genialis deus, naturæ deus dicitur,
Naturæ deus sum, Bromii altor maxumi. Expressius Hor. 2. Epist. 2. 187.
Scit genius, natale comes qui temperat astrum,
Naturæ deus humanæ, mortalis in unum
Quodque caput, &c. Hæc ille. In emendatis Plauti codd. priori loco legitur,
Nunc ubsonstu sedeo. M. responde mihi. Alter suppositus est.
Artificiosa plane artifex ipsius mundi natura, consultrix & provida utilitatum opportunitatumque omnium. Cic. 2. de Nat. Deor. 58.
Naturæ numini divino parent omnes. Cic. 1. de Nat. Deor. 22.
Creatrix rerum. Lucret. lib. 1. 623.
Gubernans natura. Lucret. 5. 78.
Mater omnium rerum. Cic. In Parad. 1.
Parens communis. Cic. 5. Tusc. 37.
Parens omnium. Cic. 1. Tusc. 118.
Infensa generi humano. V. I N F E N S U S.
Jus naturæ novatum. Ovid. 4. Met. 289.
Rerum natura. Cic. de Amicit. 23. Quod si exemeris ex rerum natura benevolentiæ conjunctionem, nec domus ulla, nec urbs stare poterit. Idem 4. Acad. 54. Quod rerum natura non patitur.
E natura rerum evellere. Cic. de Provinc. Consul. 43. Si ex rerum natura non possem evellere. h. e. Delere, tollere. Budæus.
In rerum naturam cadere, apud Quintil. lib. 2. cap. 18. i. e. Interdum accidere. Budæus.
Constare natura sua. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Circumlinire simplicem vocis naturam pleniore quodam sono. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Mundi. Cic. de Amicit. 88. Siquis in cælum ascendisset, naturamque mundi, & pulchritudinem siderum perspexisset, insuavem illam admirationem ei fore.
Præclara mundi. Lucret. lib. 5. 158.
Cohærens & concinnata. V. C O H Æ R E O.
Corporea. Lucret. lib. 1. 303.
Edax Ætnæ. Ovid. 15. Met. 354.
Immortali prædita. Lucret. lib. 1. 237.
Quinta natura quædam. i. e. Quintum ens. Cic. 1. Tusc. 53. Aristoteles longe omnibus (Platonem semper excipio) præstans & ingenio & diligentia, quum quatuor genera illa principiorum esset complexus, e quibus omnia orirentur, quintam quandam naturam censet esse, e qua sit mens.
Tenuis aeris. Lucret. lib. 2. 232.
Tenui constat imago. Lucret. lib. 4. 755.
Natura, aliter. Cic. de Amicit. 88 Natura solitarium nihil amat, semperque ad aliquod tanquam adminiculum annititur.
Natura, Mos, industria. Virg. 4. Georg. 149.
Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse
Addidit, expediam.
Quæ tua est natura. Cic. 13. Fam. 79. Cognitum per teipsum, quæ tua natura est, dignum eum tua amicitia hospitioque judicabis.
Natura & mores alicujus. Cic. de Amicit. 27. Si aliquem nacti sumus cujus cum moribus & natura congruamus.
Ad naturam. V. A D præpositionem.
Admirabilis ad dicendum. Cic. de Clar. Orat. 279.
Adjuncta naturæ. In A D J U N G O.
Adversante & repugnante nil decet. Cic. 1. Off. 110.
Agilis & velox humani ingenii. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Bona. Ter. Eun. 2. 3. 24.
Si qua habitior paulo, pugilem esse aiunt, deducunt cibum:
Tametsi bona est natura, reddunt curatura junceas. De puellis.
Collegium naturæ. In C O L L E G I U M.
Communis omnium. Cic. 5. de Fin. 26.
Difficilis. Ovid. 15. Epist. 31.
Docilis. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Dura rerum. Hor. 1. Serm. 10. 57.
Dux recte vivendi optima. Cic. de Amicit. 19.
Eximia illustrisque Cic pro Arch. 15.
Fixa & mutari nescia. Juven. 13. Sat. 239.
Generata hominis. Cic. 5. de Fin. 55.
Humana. Hor. de Arte Poet. 151.
Ignava. Ovid. 3. de Arte Am. 381.
Immania atque importuna. V. I M P O R T U N U S, & I M M A N I S.
Incorrupta. Quintil. lib. 2. cap. 5.

Digitized by Google

Ingenita quædam animi. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Invida. Lucret. lib. 1. 322.
Larga. Juven. 10. Sat. 301.
Liberalior. Quintil. lib. 2. cap. 8.
Mendosa est natura mea. Hor. 1. Serm. 6. 66.
Mobiles naturæ & anni. Hor. de Arte Poet. 157.
Mobilis & varia malorum. Juven. 13. Sat. 236.
Mortalis. Paterc. lib. 2. cap. 97. Cura deinde atque onus Germanici belli delegata Druso Claudio, fratri Neronis, adolescenti tot tantarumque virtutum, quot & quantas natura mortalis recipit, vel industria perficit.
Multiplicesque naturæ hominum, voluntates occultæ. Cic. ad Brut. 1.
Norma legis est natura. Cic. 2. de Legib. 61.
Potens. Hor. 2. Serm. 1. 51.
Provida solersque. Cic. 2. de Nat. Deor. 128.
Vaga. Hor. 2. Serm. 7. 74. — tolle periclum,
Jam vaga prosiliet frænis natura remotis.
Accommodatus ad naturam. In ACCOMMODO.
Addere naturam. In ADDO.
Afferre maximam vim ad dicendum naturam atque ingenium. Cic. 1. de Orat. 113.
Aptare ad. V. APTO.
Assumere in causam naturas judicum. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Cedere naturæ, idem quod Mori. Sallust. de Rep. ordinanda extr. Et Concedere, in Jugurth. cap. 14. Pater, uti necesse erat, naturæ concessit.
Commutare, V. COMMUTO.
Comparata ita est hominum natura. V. COMPARO.
Contra naturam universam nihil est contendendum. Cic. 1. Off. 110.
Controversa gens natura. V. CONTROVERSUS.
Evalescit magis adjuta cura natura. Quintil. lib. 2. cap. 8.
Fabricata est hoc incredibiliter natura. Cic. 3. de Orat. 176.
Facere sibi naturam alicujus rei. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Ferre. Ut fert natura, aliquid facere. Ter. Andr. 4. 5. 56.
Paulum interesse censes, ex animo omnia,
Ut fert natura, faciat, an de industria? Ubi Donatus, Figura ἐπεξήγησις; nam quid est Ex animo, nisi ut fert natura? Et paulo post, Ut fert natura, hoc est naturalis & ingenita actio.
Fingit homines ac creat imitatores ac narratores facetos natura. Cic. 2. de Orat. 219.
Habere rationem naturæ suæ. Cic. 1. Fam. 9. Habui non temporum solum rationem meorum, sed etiam naturæ. i. e. Morum meorum.
Insitum natura. Cic. pro P. Sulla, 83. Hoc natura est insitum, ut quem timueris, quicum de vita, fortunisque contenderis, cujus ex insidiis evaseris, hunc semper oderis.
Latrat natura. i. e. Poscit. Verbum est Ennianum, quod interprete Festo, Poscere significat. Lucret. 2. 17.
Nil aliud sibi naturam latrare, &c. Turnebus.
Satisfacere naturæ, Mori. Cic. pro Cluent. 29. Vos auditis de eo, in quem judices non estis, de eo quem non videtis, de eo quem odisse jam non potestis, de eo qui & naturæ & legibus satisfecit, quem leges exsilio, natura morte multavit.
Sequi naturam ducem. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Ducem tanquam deum sequimur optimam naturam, eique paremus. Cic. de Senect. 5.
Valuisse ad laudem atque virtutem naturam sæpius sine doctrina, quam sine natura doctrinam. Cic. pro Arch. 15.
Vivere ad naturam, Ex præscripto Naturæ. Seneca.
Natura, Vis: unde arborum atque herbarum naturas dicimus. Plin. lib. 12. cap. 14. Hæc concreta densatur, ubi loci natura poscit.
Absinthii tætra natura. Lucret. lib. 2. 400.
Animæ natura propria atque vis, ut ipsa a seipsa moveatur. Cic. de Somnio Scip. 21.
Cæli & loci alicujus. Cic. 7. Verr. 35.
Canendi simplex. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Criminis naturam perscrutari penitus. in PERSCRUTOR.
Justitiæ vis & natura. Cic. 1. de Fin. 50.
Loci. Cic. 2. de Lege Agrar. 94. Carthaginienses fraudulenti & mendaces, non genere, sed natura loci, quod propter portus suos multis & variis mercatorum sermonibus, ad studium fallendi, studio quæstus, vocabantur.
Montis natura qualis esset, & qualis in circuitu adscensus, qui cognoscerent, misit. Cæs. de Bell. Gall. 1. 21.
Provinciæ natura & ratio. Cic. 1. Fam. 7. Eam esse naturam & rationem provinciæ tuæ, ut illius reditum vel adjuvando confirmares, vel negligendo impedires. Alii pro Rationem legunt Regionem.
Stirpium naturas persequutus est Theophrastus. Cic. 5. de Fin. 10.
Solo natura subest. Virg. 2. Georg. 49.
Quippe solo natura subest, &c. V. SOLUM.
Tractare virtutum, vitiorumque naturam. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Præter naturam aliquid facere. Ter. Adelph. 5. 5. 4. Ubi Donatus, Præter naturam plus dicit, quam si diceret Præter consuetudinem.
Naturâ, ablativus. i. e. Naturaliter. apud Quintil. lib. 1.
Fieri natura: cui opponitur Fieri quodam instituto. Cic. in Orat. 159.
Insolens & superba naturâ victoria. Cic. pro Marcel. 9.
Sublimis & acer. Hor. 2. Epist. 1. 165.
Plur. Cic. de Nat. Deor. 2. 144. Aures duros & quasi corneolos habent introitus, multisque cum flexibus, quod his naturis relatus amplificatur sonus.
Natura, pro Naturalibus, seu Genitalibus aliquando accipitur. Cic. 2. de Divin. 145. Parere quædam matrona cupiens, dubitans essetne prægnans, visa est in quiete obsignatam habere naturam. retulit. negavit eam, quoniam obsignata fuisset, concipere potuisse. Subaudi Ad conjectorem. Varro de R. R. 2. 7. Si fastidium saliendi est, scillæ medium conterunt cum aqua ad mellis crassitudinem: tum ea ra naturam equæ, cum menses ferunt, tangunt. conf. Suet. Tiber. cap. 45. & infra NATURALIA.
Fecunda minus. Lucret. lib. 2. 533. [Potest tamen hic intelligi, Naturalis fecunditas minor.
NATURĀLIS, e. Adj. [φυσικός, συγγενικός] Quod secundum naturam est. Unde, Naturales filii, dicuntur Legitimi, qui sola natura conjugali lege sint orti, non ex concubina. His opponuntur Adoptivi. Ulpian. in l. Senatoris. D. de Senator. Senatoris filium accipere debemus non tantum eum, qui naturalis est, verum adoptivum quoque. Suet. Tiber. cap. 52. Filiorum neque naturalem Drusum, neque adoptivum Germanicum, patria caritate dilexit.
Naturales vocantur Filii servorum, iidemque Liberti apud Gruter. Inscript. p. 845. FILIA NATVRALIS IDEM LIBERTA PATRI OPTIMO. Vulgo Naturales Nothos appellant.
Bonitas naturalis. Nepos 25. 9. 1. Sen. Clement. cap. 1.
Bonum naturale. Nepos, 8. 1. 3.
Desideria naturalia, pro Cupiditate coeundi. Columel. lib. 6. cap. 24. de vaccis, Atque in id fere tempus naturalia congruunt desideria.
Divinatio naturalis: cui opponitur Artificiosa præsensio. Cic. 1. de Divin. 52.
Favor. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Filius. Liv. 42. 52. & 44. 44. V. supra.
Juppiter naturalis, Qui revera exsistebat, opponitur Fabuloso. Lactant. 1. 11. 37. Philosophi, quod ea, quæ de Jove feruntur, minime in Deum convenira videbant, duos Joves fecerunt, unum naturalem, alterum fabulosum. i. e. Unum hominem, alterum deum.
Legem naturalem divinam esse censet Zeno, eamque vim obtinere recta imperantem, prohibentemque contraria. Cic. 1. de Nat. Deor. 36.
Malum. Ovid. 9. Met. 729.
Motus. Cic. 1. de Fin. 29.
Munus decoris. Ovid. 14. Met. 684.
Nitor naturalis & non fucatus. Cic. de Clar. Orat. 36.
Notio naturalis atque insita in animis nostris. Cic. 1. de Fin. 31.
Pabulum. Cic. 4. Acad. 127.
Pater. Cic. 3. Philipp. 15.
Pavor cervi. Ovid. 10. Met. 117.
Principium naturale omnium causarum unum est. Cic. de Clar. Orat. 209.
Quæstiones naturales & obscuræ. Cic. in Partit. 64.
Societas. Cic. 1. Off. 50.
Vindemia. Plin. lib. 12. cap. 14.
Maxime naturalis. In MAJOR.
Naturale est. Plin. lib. 11. cap. 37.
Naturalia, ium. n. pl. dicuntur Pudenda. Columel. lib. 6. cap. 28 Si equa marem non patitur, detrita scylla naturalia ejus linuntur, quæ res accendit libidinem. Idem 8. 5. & 7. 7. Justin. 1. 4. Hic (Astyages) per somnum vidit, ex naturalibus filiæ, quam unicam habebat, vitem enatam, cujus palmite, omnis Asia obumbraretur.
Naturale numero singulari eodem sensu protulit Celsus lib. 7. cap. 26. pr. Inter imas oras super naturale positum, non minus sæpe auxilio eget. Ibidem aliquanto post §. 4. dicit Naturalia numero plurali, Mulieri per naturalia ejus.
NATURALĬTER, Adv. [φυσικῶς] A natura. Cic. de Senect. 27. Quod enim homini naturaliter insitum est, eo uti decet, & quicquid agas, agere pro viribus. In vetusto exemplari tantum legitur, Quod est, eo, &c. Columel. lib. 3. cap. 16.
Naturaliter dissimillimi. Paterc. 2. 60. 5.
Alacritas naturaliter innata. Cæs. 3. Bell. Civil. 92.
Evan verbum nihil significat, sed effutitium naturaliter est. Varr. de L. L. lib. 6. 5.
Naturaliter infecunda vitis. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Naturaliter etiam servus obligatur. Paulus in l. Naturaliter. D. de condict. indebit.
Naturaliter videtur possidere is, qui usumfructum habet. Ulpian. in l. Naturaliter. D. de acquir. possess.
NATURALĬTAS, ātis. f. Naturalitas somni. Tertull. de Anima cap. 43.
NATURALĬTUS, Adv. Idem quod Naturâ. Sidon. 9. Epist. 11. Mortalium mentibus vis hæc naturalitus inest.
NATURĀBĬLIS, e. Adj. Apul. 2. Florid. extr. Pythagoras fertur naturabilia commentatus. Idem de Dogm. Plat. Sollicitudo & labor si naturabiles essent. [Quasi a verbo Naturo, Bra.
NATURĬFICĀTUS, a, um. Partic. ut, Animæ naturificatæ. Tertull. advers. Valent. cap. 29.
NĀSĬCA, æ. m. [Νασικᾶς] Scipio dictus est a nasi magnitudine. Ovid. 4. Fast. 347.
Nasica excepit, templi non extitit auctor. conf. Liv. 29. 11. & 14. Plin. 7. 35. Val. Max. 8. 15. 3.
Alias ita dicebantur Qui acuto contractoque naso essent. Arnob. lib. 3. de Diis Gentilium. Ergo esse dicendum est quosdam capitones; siliunculos, frontones, labeones: in his alios mentones, nævios, atque nasicas; hos displosis naribus, illos resimis, &c. Idem lib. 6.
NASIDIUS, apud Lucan. 9. 790. & NASIDIENUS, apud Martial. 7. 53. & Hor. 2. Serm. 8. 1. Nomina Romanorum.
NĀSO, ōnis. m. Cognomen Romanorum a magnitudine nasi. Plura enim cognomina a partibus corporis assumpserunt, ut Capitonum, Frontonum, Labeonum, &c. Celebratum in primis hoc nomen ab Ovidio poeta. V. 4. de Pont. 9. 2.
NASITERNA, æ. f. Vas aquarium ansatum & patens, inquit Nonius 15. 25. Varr. de R. R. lib. 2. cap. 22. Ut ex ære, ahena, urceos, & nasiternam faceret. Inde nomen invenit, quod tres nasos habeat: alii a nassa deducere malunt. Turneb. Advers. 7. 23. Plaut. Stich. 2. 2. 28. conf. omnino Lex. Pitisc.
Nasiterna amphora. Cato cap. 11. R. R.
NASIUM, vel NANCEIUM, i. n. [Νάσιον] Ptolemæo auctore lib. 2. cap. 9. Galliæ Belgicæ urbs. Vulgo Nancy.
NASAMONITES, æ. m. Vini genus in Ponto. Plin. 14. 7.
NASSA, æ. f. [κύρτος] inquit Festus, est Piscatorii vasis genus, quo quum intravit piscis, exire non potest. Plaut. Mil. 2. 6. 98.
Nunquam hercle ex ista nassa hodie ego escam petam. Cic 15. Att. 20. Ex hac nassa exire constitui, non ad spem mortis melioris. Per translationem dictum.
Levis nassa. Sil. lib. 5. 47.
— piscator ad undas
Ore levem patulo texens de vimine nassam,
Cautius interiora ligat, mediumque per alvum
Sensim fastigans, compresso cacumine nectit.
NASTES, is. m. Frater fuit Amphimachi, unus ex his, qui in auxilium Trojanorum venerunt, teste Homero lib. Iliad. 2.

NASTUR-

Digitized by Google

NASTURTIUM, i, n. [κάρδαμον] Herba hortensis a naribus torquendis dicta, a Græcis cardamos appellata. Plin. lib. 20. cap. 13. E contrario nasturtium venerem inhibet, animum exacuit. Cic. 2. de Finib. 92. Sit voluptas non minor in nasturtio illo, quo vesci Persas esse solitos scribit Xenophon, quam in Syracusanis mensis.
Adhibent ad panem nihil præter nasturtium Persæ. Cic. 5. Tusc. 99.
Nasturtium. Plin. lib. 19. cap. 8. Nasturtium nomen accepit a narium tormento. Et inde vigoris significatio proverbio id vocabulum usurpavit, veluti torporem excitantis. In Arabia miræ amplitudinis dicitur gigni. Varro in Vopisco, Nasturtium nonne vides ideo dici, quod nasum torqueat?

NASTUS, i. m. [νάστος] Genus fuit panis, quod item Factum vocant, ex melle, & uvis passis, & calentem panem ex oleo. Meminit Aristophanes Pluto. Dictum volunt, quia densior sit, constipatiorque, nihil prorsus levitatis habens, aut inanitatis, ἀπὸ τοῦ ναστοῦσθαι ἢ πυκνοῦσθαι. A nasto vero dicti Nastophagi, qui ejus esitandi prolubio tenentur. Sed & Nastocopi, Panis ejus confectores. V. Cæl. lib. 9. cap. 16.
Nastus, [ναστὸς] Genus arundinis. Diosc. 1. 99.

NASUM, i. n. antique, pro Nasus. Non. 3. 146. Plaut. Curc. 1. 2. 17. Sagax nasum habet. Idem Men. 1. 2. 57. Ex isto loco spurcatur nasum odore illutibili. conf. Amph. 1. 1. 288. & Mil. 4. 6. 41.

NĀSUS, i. m. [μυκτὴρ] dicitur ea Pars faciei, quæ a superciliorum confinio oriens, & quasi æquali porrecta jugo, utramque aciem simul & discernit & munit. Cic. 2. de Nat. Deor. 43. Nasus ita locatus est, ut quasi murus oculis interjectus esse videatur.
Ad nasum, V. AD præpositionem.
Pestis nasorum. Catul in Rufum, 67. 9.
Pituita mala nasi. Catul. in Furium, 21. 17.
Aduncus. V. ADUNCUS.
Crispans. Pers. 3. Sat. 87.
Excussus. Pers. 1. Sat. 118.
Integer. Juven. 15. Sat. 55.
Madidi infantia. Juven. 10. Sat. 199. h. e. Pituita nasi, quæ senibus assidue stillat, ut infantibus.
Simus. Senec. de Ira, 3. 22.
Turpiculo puella. Catul. de Acme, 39. 3.
Clamare naso, Stertere. Plaut. Mil. 3. 2. 9.
Eho an dormit Sceledrus intus? LU. non naso quidem,
Nam eo magnum clamat. i. e. Vehementer stertit.
Stertere vigilanti naso. Juven. 1. Sat. 57.
— doctus spectare lacunar,
Doctus & ad calicem vigilanti stertere naso. Stertere, i. e. Stertendo simulare dormientem. Naso vigilanti, i. e. Ipse vigilans, & faciens nasum stertere. Ad calicem, Juxta pocula, quibus se potum simulabat dormire, ut mœcha uxorem osculanti & contrectanti connivens obsequeretur. V. PARARENCHO.
Nasum veteres irrisioni dicavere, unde & pro Sermonis acrimonia & dicacitate aliquando accipitur. Plin. lib. 11. cap. 37. Et altior homini tantum, quem novi mores subdolæ irrisioni dicavere, nasus. Hinc apud eundem Plinium, in totius operis præfatione, dicitur Lucilius condidisse stili nasum, quia apud Latinos fuit auctor satiræ, & stilum in homines distrinxit. conf. infra NASUTUS.
Naso suspendere, Vafre ac subdole irridere. Hor. 1. Serm. 6. 5. Pers. 1. Sat. 118.
Callidus excusso populum suspendere naso. Ex Erasmo.
Nasum habere, Nasutum esse. Martial. lib. 1. 42. in Cæcilium,
Non cuicumque datum est habere nasum. i. e. Acrimoniam ad deridendum, & dicacitatem.
Ad nasum venire. V. AD.
Pravo vivere naso. Hor. de Arte Poet. 36. i. e. Marcido & turpi.
Nasus in proverbium abiit, pro Judicio subtili. Hor. 2. Serm. 2. 89.
— non quia nullus
Illis nasus erat. Erasmus in proverbio Odorari. conf. NARES.
Nasum iræ sedem esse observat Raderus ad illud Martial. 6. 64.
— rabido nec perditus ore,
Fumantem nasum vivi tentaveris ursi. Pers. 5. Sat. 91.
Disce; sed ira cadit naso, rugosaque sanna.
Nasus etiam transfertur ad res instar nasi prominentes, ut Ansæ. Juvenal. 5. Sat. 47. Calicem quatuor nasorum dixit.

NASATUS, a, um. Adj. Nasati dicuntur, ut Lampridius advertit Heliog. cap 5. Viriliores ac bene mutoniati: unde paremmia, De nasatorum peculio. Sed hos item malunt eruditi Vasatos nuncupari, propter illud ex carmine obscœno,
Grandia Dulychii vasa tulisse viri. Ab Naso autem ita inflecti potest Nasatus; ut ab Oculo, Oculatus, inquit Cælius lib. 27. cap. 26. quem vide. conf. VAS, VASCULUM, VASATUS.

NASŪTUS, a, um. Adj. [μυκτηρώδης] Naso longiore. Hor. 1. Serm. 2. 93.
— verum
Depygis, nasuta, brevi latere, ac pede longo est.
Nasutus, Qui docte novit alios irridere. Martial. lib. 13. 2.
Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,
Quantum noluerit ferre rogatus Atlas:
Et possis ipsum tu deridere Latinum. Phædr. 4. 6. 1.
Nasutior, us, compar. Martial. lib. 2. 54.
Nil nasutius hac, maligniusque est.
Superl. Homo nasutissimus. Senec Suasor. cap. 7.

NASŪTŬLUS, a, um. [μυκτηρωδέστερος] Adj. diminut. Apul. Nasutula mulier atque dicacula.

NASŪTE, Adv. Senec. de Benef. 5. 6. Nasute negare.

NASICA, NASO, V. supra.

NĀSUS, i [Νᾶσος] Insula, pars Syracusarum, ponte ad reliquam urbem juncta. V. Cic. 4. Verr. 52. Liv. 25. 24.

N A T

NAT. Natta, Natione, Natus. NAT. ALEX. Natione Alexandrinus. NAT LVD. SÆCVL. VIII. OBIIT. SEQVENT. Natus ludis Sæcularibus octavis, obiit sequentibus.

NATALES, &c. In NASCOR.

NATATILIS, &c. In NATO

NATES, V. NATIS.

NĀTĪNOR, āri. Negotiari. Cato apud Fest. Inter se natinari. conf. Gloss. Isidor. Scaligero idem est ac More natantium semper in negotiis fluctuare.

NATINĀTIO, inquit Festus, dicebatur Negotiatio. Et, Natinatores ex eo Seditiosi.

NATINATOR, oris. m. V. dict. præced.

NATIO, NATIVITAS, NATIVUS. In NASCOR.

NĀTIS, is. f. pl. Nates, [πυγὴ, γλουτὸς, ἰσχίον] Conglobata os sacrum versus caro, sedendi officio aptissima. A nitendo dicta, ut vult Perottus: quod ibi sit firmior, quam in ceteris membris, ne premente corporis mole, ossibus cogatur. Hor. 1. Serm. 8. 47. Diffissa nate ficus. Martial. lib. 14. 18.
Alea parva nuces, & non damnosa videtur:
Sæpe tamen pueris abstulit illa nates.
Aridæ nates. Hor. Epod. 8. 5.
Natis fulmine icta. Festus, in Pollus.

NATISO, [Νατίσων] Venetiæ fluvius Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Vulgo *Lisonzo*.

NATO, as. V. NO, are.

NATRIX, īcis. m. & f. [ὕδρος, ὕδρα] Genus serpentis. A nando, quod in aqua quoque venenum spargit. Priscian. lib. 5. Natrix quum speciem anguis significat, masculinum quoque invenitur. Cic 4. Acad. 120. Cur deus, omnis nostri causa quum faceret (sic enim vultis) tantam vim natricum, viperarumque fecerit? Lucan. lib. 9. 721.
Et natrix violator aquæ. Columel. lib. 1. cap. 5.
Metaphorice Natricem populo Romano futurum C. Caligulam, i. e. Pestiferum, prædixit Tiberius. Suet. Calig. cap. 11.
Sic Lucil. apud Non. 1. 334. Si natibus natricem impressit crassam & capitatam. ubi Virgam intelligit, quæ serpentis instar curvetur atque mordeat.
Natrix herba. Plin. lib. 27. cap. 12. Natrix vocatur herba, cujus radix evulsa virus hirci redolet. Hac in Piceno a feminis abigunt, quos mira persuasione Fatuos vocant.

NATURA, NATURALIS, NATUS, V. NASCOR.

N A V

NAV. Navis, Navicularis, Nauta.

NAVA, æ. f. Fluvius augens Rhenum. V. Scalig. Lect. Auson. 1. 1.

NAVÆTHUS, Italiæ fluvius, a navium exustione sic nuncupatus, quod scribit Apollodorus: quia Laomedontis filiæ, ac Priami sorores, Æthylla, Astyoche, Medesicaste, cum captivis aliis illuc appulsæ, naves incenderant, ex quo & ipsæ Naupresstides nuncupatæ. V. Rhodig. lib. 24. cap. 5. extr.

NAVALE, NAVARCHUS. In NAVIS.

NAVALIA, æ. f. Ptolemæo, lib. 2. cap. 11. Urbs Germaniæ.

NAUCUS, vel NAUCUM, i. n. Nugæ. [illegible] Festus ait, Nauci significare nucis putamen, aut oleæ nucleum, aut eam membranulam quæ visitur in medio nucis juglandis intersita, denique rei cujusvis putamen, quod Græci [illegible], nauci vocari existimat.
Nævius apud Fest. Noctem nauco ducere. i. e. Nugis.
Nauci, pro Nihili ponitur. Plaut. Most. 5. 1. pr.
Qui homo timidus erit in dubiis rebus, is nauci non erit. Cic. 1. de Divin. 133. Non habeo denique nauci Marsum augurem. i. e. Non facio flocci, prorsusque contemno.

NAUCIFĂCIO, [οὐδὲν ἡγέομαι] ere. Nihili facere. Plaut. Bacch. 5. 1. 16.
Perii, hoccine servum meum non naucifacere esse ausum? &c.

NAUCLERIACUS, NAUCLERUS. V. NAVIS.

NAUCRATIS. is. f. (Ναύκρατις) Stephano civitas in Ægypto, a Milesiis condita, qui tum mari potiebantur, teste Strabone lib. 17. Ejus incolæ

NAUCRATITÆ, [Ναυκρατῖται] appellantur. V. Fabric. Bibl. Gr. 2. 20.

NAUFRAGIUM, V. NAVIS.

NĀVIA, æ. f. Lignum cavatum ut navis, quo in vindemiis uti solent, inquit Festus. V. & Macrob. 1. Sat. 7.

NAVICULA, NAVICULARIUS, NAVICULOR, NAVIGO, &c. V. NAVIS.

NĀVIS, is. f. [ναῦς, νηῦς, πλοῖον, σκάφος] a Græco ναῦς. Plaut. Men. 2. 3. 51.
Perii misera, quam tu mihi nunc navem narras? MEN. ligneam,
Sæpe tritam, sæpe fixam, sæpe excussam malleo.
Puto Ablat. esse non solum Navi, sed etiam Nave. H. St.
Magister navis, cui totius navis cura mandata est. Ulp. in l. 1. D. de exercitor. act. V. MAGISTER.
Rector, Gubernator. Virg. 5. Æn. 161.
Moderamen. Ovid. 15. Met. 726.
Magnitudinis inhabilis. V. INHABILIS.
Auri navis, vel Palearum, V. Evertere navem infra.
Navium ingens varietas jam olim fuit, quæ præcipue antiquis memorantur hæ sunt.
Actuariæ naves, Quæ remis agebantur. Liv. 38. 38. Tradito & naves armamentaque earum: neve plures quam decem naves actuarias, nulla quarum plus quam triginta remis agatur, habeto. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 1. Has omnes actuarias imperat fieri: quam ad rem humilitas multum adjuvat. Neque tamen numerandæ sunt inter longas, quæ & ipsæ remis agebantur. Subdit enim paulo post, Eo quum venisset, circuitis omnibus hibernis, singulari militum studio, in summa rerum inopia circiter sexcentas ejus generis, cujus supra demonstravimus, naves, & longas duodeviginti invenit instructas. Eas in eodem libro cap. 8. Cæsar Vectoria graviaque navigia vocat, etiamsi remis agerentur. Qua in re, inquit, admodum fuit militum virtus laudanda, qui vectoriis gravibusque navigiis, non intermisso remigandi labore, longarum navium cursum adæquaverunt. (Hæc ex Baysio. Sed revera Actuarias naves Longis navibus, non illis quæ, proprie militiæ destinabantur, adscriptas fuisse, easdemque Remis velisque simul agi solitas, nec a Lembis discretas fuisse docet Scheff. de Mil. Nav. 2. 2. Celeritate præcelluisse apparet ex Cæs. 1. civ. 27. extr.
Æratæ naves, quæ & Rostratæ. Hirt. de Bell. Alex. cap. 44. Navibus actuariis, quarum numerus erat satis magnus, magnitudine quanquam non satis justa ad præliandum, rostra imposuit. Has adjunctas navibus longis, & numero classis aucto, militibus veteranis impositis, &c Rostratæ igitur dictæ a rostris: quæ quia ex ære fiebant, æratæ etiam dicebantur.

bantur. Cæſ. 2. Bell. Civil. 3. Interim L. Naſidius ab Cn. Pompeio cum claſſe navium ſedecim, in quibus paucæ erant æratæ, L. Domitio Maſſilieoſibuſque ſubſidio miſſus. Virg. 8. Æn. 675.

In medio claſſes æratas, Actis bella
Cernere erat.

Liv. 36. 42. Una & octoginta roſtratis navibus, multis præterea minoribus, quæ aut apertæ roſtratæ, aut ſine roſtris ſpeculatoriæ erant, Delum trajecit. Quibus verbis conſtat Roſtratas fuiſſe etiam Quæ tectæ non erant.

Annotinæ, in ANNOS.

Apertæ naves. V. Conſtratæ naves infra.

Conſtratæ naves, quæ & Tectæ dicebantur, de quibus Plin. lib. 7. cap. 56. Tectas longas invenere Thaſii; antea ex prora tantum & puppi pugnabatur. Cæſ. 3. Bell. Civil. cap. 101. Atque omnes naves incendit xxxv, in quibus erant viginti conſtratæ. Hirt. Bell. Alex. 11. Magnoque impetu quatuor ad eam conſtratæ naves, & complures apertæ contenderunt. Cic. 7. Verr. 103. Poterone in eos eſſe vehemens, qui naves inanes non modo habuerunt, ſed etiam apertas: in eum diſſolutus, qui ſolus habuerit conſtratam navem, & minus exinanitam? Porro Conſtratæ naves dicebantur, eo quod haberent cataſtromata. Quid autem ſit Cataſtroma, vide ſuo loco.

Curſoriæ. V. CURRO.

Fluviatiles, Quibus navigamus in fluviis. Liv. 10. 2.

Frumentariæ, Onerariæ ad frumentum vehendum aptæ. Cæſ. 3. Bell. Civil. 96.

Longæ naves ab Onerariis differebant. Siquidem Onerariæ velis duntaxat incitabantur: Longæ vero etiam remis agebantur. Cic. 12. Fam. 15. A claſſe diſceſſerunt, navique longa profugerunt, onerariis relictis. Cæſ. 4. Bell. Gall. 25. Quod ubi Cæſar animadvertit, naves longas, quarum & ſpecies Barbaris erat inuſitatior, & motus ad uſum expeditior, paululum removeri ab onerariis navibus, & remis incitari, & ad latus apertum hoſtium conſtitui: atque inde fundis, tormentis, ſagittis hoſtes propelli, ac ſummoveri juſſit: quæ res magno uſui noſtris fuit. Nam & navium figura, & remorum motu, & inuſitato genere tormentorum permoti Barbari conſtiterunt, ac paululum modo pedem retulerunt. Longarum aliæ vocabantur biremes, quæ duobus remorum ordinibus agebantur: aliæ triremes, quæ tribus: aliæ quadriremes, quæ quatuor: quinqueremes, quæ quinque, & ita deinceps. Erant & Liburnicæ, quas Liv. 24. 40. Leves biremes vocat: nos vulgo *Galeras*. [V. de his quoque l. c. Scheff.

Luſoriæ naves, de quibus Vegetius lib. 4. cap. ult. extr. Speculatoriæ dicebantur, quas in Danubio adverſus Barbaros Romani in excubiis habebant, quæ huc & illuc diſcurſare ſolebant. Nam ludere navis dicitur, quæ huc & illuc velut laſcivia quadam currit. Seneca. Ubi naves luſerunt, hauriuntur. Luſoriæ autem vocatæ ſunt, quod ludicræ triremibus & æratis comparatæ viderentur, & tanquam ad luſum haberentur. Senec. de Benef. 7. 20. Cui triremes & æratas non mitterem, luſorias, & cubiculatas, & alia ludibria regum in mari laſcivientium mittam. Meminit Turneb. V. & Scheff. l. c.

Marinæ naves, Quibus in mari navigamus, ad diſcrimen fluviatilium. Scævola in l. His qui naves marinas fabricaverint. D. de Vacat. & excuſat. munerum. conſ. MARINUS.

Onerariæ. In ONUS.

Piraticæ Quintil. lib. 2. cap. 14. conſ. MYOPARO.

Piſcatoriæ, Quæ piſcium capiendorum cauſa paratæ ſunt. Liv. 23. 1.

Prædatoriæ. Liv. 29. 28. Hæ etiam Piraticæ naves dicuntur, Liv. 34.

Prætoria navis, quam Græci ναυαρχίδα vocant, noſtri vulgo *Capitaneam*. Liv. 21. 50. Fretum intranti rex Hiero claſſem ornatam obviam duxit, tranſgreſſuſque ex regia in prætoriam navem, &c. Lucan. lib. 3. 535.

Celſior at cunctis Bruti prætoria puppis
Verberibus ſenis agitur.

Roſtratæ naves, V. paulo ante Æratæ naves.

Speculatoriæ. Liv. 36. 42.

Tabellariæ naves, Quæ adventantis claſſis nuncium ferebant. Senec. Epiſt. 72.

Tectæ naves, & Naves apertæ, contrariis. Liv. 31. 21. V. Conſtratæ.

Turritæ naves, Quibus ad libram turres imponebantur, idque non ſolum ad proram, ſed etiam ad puppim, ut teſtatur Appianus de bellis Civil. Plin. lib. 32. cap. 1. Sed armatæ claſſes imponunt ſibi turrium propugnacula, ut in mari quoque pugnetur velut a muris. Cæſ. 3. Bell. Civil. cap 40 Liv. 37. 24. Abſcedentes e turri Prætoriæ navis. V. in LIBRA.

Vectoria navis. Suet. Cæſ. cap. 63.

Vinaria. Ulpianus in l. Vulgaris. D. de furtis, Quid deinde ſi de nave vinatis, ut ſunt multæ in quas vinum infunditur, quid dicemus de eo qui vinum hauſit? an totius oneris fur ſit? & magis eſt ut & hic non totius dicamus.

De navibus hiſce ſingulis, & præterea Caudicariis vel codicariis, cubiculatis, hippagogis, levibus, militaribus, orariis, plicatilibus, præcurſoriis, σκευοφυλακίσι, ſolubilibus, ſolutilibus, ſtationariis, ſutilibus, trabariis, V. ſpeciatim in his vocabulis, Scheff. l. c. & Lex. Pitiſc.

Capaces fluminum naves, Ad mare non ſufficientes. Ulp. in l. 1. D. de exercitor. actione. V. Fluviatiles ſupra.

Captivæ, in CAPTIVUS.

Cærulea. V. CÆRULEUS.

Celſæ. Virg. 2. Æn. 375.

Citæ. Ovid. 15. Epiſt. 109.

Claudæ, Detarſis nimirum ex uno latere remis. Liv. 37 24. Contemplatus Eudamus hoſtes, claudas mutilataſque naves apertis navibus remulco trahentes. Lucret. 4. 441.

Curvæ. Ovid. 2. Met. 163.

Inanis. V. INANIS.

Ingentes. Lucret. lib. 1. 273.

Inhabiles ad onera. Ulp. in l. 1. D. de exercit.

Inſtabiles. Ovid. 2. Met. 164.

Minutæ. Catul. ad Thallum, 23. 12.

Papyraceæ. In PAPYRUS.

Salva nave in portum pervenire. Quintil. lib. 2. cap. 17.

Validæ. Virg. 1. Æn. 124.

Vitiles. Plin. lib. 7. cap. 56. V. VITILIS.

Abreptæ naves remis in terram. Liv. 26. 39.

Adiguntur naves. Tacit. 2. Ann. 7. Sed Cæſar, dum adiguntur naves, Silium legatum cum expedita manu irruptionem in Chattos facere jubet.

Adornare navem. V. ADORNO.

Advehere nave, & navem. V. ADVEHO.

Advehi navi ab Epidauro Piræum. Cic. 4. Fam. 12.

Advertere navem. V. ADVERTO.

Ædificare. V. ÆDIFICO.

Ædificare navem maximam, triremis inſtar. Cic. 7. Verr. 43.

Agere. Hor. 2. Epiſt. 1. 114. Ovid. 1. Faſt. 340.

Acta per æquoreas hoſpita navis aquas. [Hinc verbum Navigo compoſitum eſt. q. V.

Ambulant naves. V. AMBULO.

Appellere navim ad villam aliquam. Cic. 13. Att. 21.

Applicare naves terræ, & ad terram. V. APPLICO.

Aptæ inſtructæque remigio. Liv 21. 22. Hinc illud Virg. 8. Æn. 79.

Sic memorat: geminaſque legit de claſſe biremes,
Remigioque aptat, ſocios ſimul inſtruit armis.

Armare naves. V. ARMO.

Aſcendere ad navem. Cic. 4. Acad. 148. Al. Deſcendere.

Augent ſumma navium tabulis. Tacit. 3. Hiſt. 47.

Coactæ. V. COGO.

Comparare navem. Cæſ. 2. Bell. Civil. cap. 18.

Conducta. V. CONDUCO.

Conficit optime curſum navis, quæ ſcientiſſimo gubernatore utitur. Cic. 1. de Invent. 58.

Confracta. V. CONFRINGO.

Confugere in. V. CONFUGIO.

Conjecta navis in noctem. Cæſ. 3. Bell. Civil. 28.

Conſcendere navem. Nepos 23. 7. 6.

Conſcendere navem, vel In navem. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Conſtituere. Cæſ. 4. Bell. Gall. cap. 23.

Conſtratæ tempeſtatibus. V. CONSTERNO.

Conſtruere navem. In CONSTRUO.

Contrudere in naves. In CONTRUDO.

Debilitata, V. ANCHORALE.

Deducere. Cæſ. 2. Bell. Civil. cap. 6. V. DEDUCO.

Deferri navi. In DEFERO.

Deprimere, Submergere. Cic. pro Lege Manil. 21. V. DEPRIMO.

Depreſſæ. Tacit. 4. Hiſt. 79. 7.

Deſcendere ad. Cic. 4. Acad. 148. Nos ad naviculas noſtras deſcendimus. h. e. Ad litus & locum in quo ſtabant naviculæ. Non enim idem eſt quod Conſcendere naves.

Deſilire e. Cæſ. 4. Bell. Gall. cap. 25.

Detrahere ad terram. Hirt. Bell. Alex. cap. 10. extr.

Detrudunt ſcopulo. Virg. 1. Æn. 149.

Dirigere timidæ navis iter. Ovid. 1. Faſt. 4.

Dividere. Quintil. lib. 6. cap. 3.

Educere e portu. Cæſ. 1. Bell. Civil. 57.

Egredi e. Cic. 14. Att. 21.

Egredi navi. Ter. Heaut. 1. 3. 9.

Evertere navem in portu. Cic. 1. de Orat. 174.

Evertere navem. Cic. 4. de Finib. 76. Ut gubernator æque peccat, ſi palearum navem evertit, & ſi auri: item æque peccat, qui parentem & qui ſervum injuria verberat. Paulo poſt, Et, ſi in ipſa gubernatoris negligentia eſt navis everſa, majus eſt peccatum &c.

Exarmata navis, i. e. Armamentis ſpoliata. Senec. Conſol. ad Helviam.

Fabricari. Tacit. 14. Ann. 29.

Fabricare ex integro. Suet. Auguſt. cap. 16.

Ferri magna vel parva nave. Hor. 2. Epiſt. 2. 200.

Fertur navis velis ventoque. Lucret. lib. 4. 895.

Frangere, Terent. in Andr. 3. 1. 17.

Gubernare navem, & ſalvam in porto collocare. Cic. in Piſon. 20.

Hærentes litore. Hor. 2. Serm. 3. 205.

Jactantes Auſtri navim. Hor. 1. Serm. 1. 6.

Impegit navem. Quintil. lib. 4. cap. 1.

Incitare ſeſe in navem Cæſ. 2. de Bell. Civil. cap. 6.

Inflammari navem, incendique juſſit. V. INFLAMMO.

Inhiberi retro. V. INHIBEO.

Inſtituere navem, vel naves. V. INSTITUO.

Inſtructæ. Virg. 2. Æn. 254.

Inſtructa & ornata. Cic. 7. Verr. 132. conſ. ORNO.

Interire. Cæſ. 1. Bell. Civil. cap. 58.

Involvens aquis navemque viroſque. Virg. 6. Æn. 336.

Loqui ex navibus. In LOQUOR.

Moliri naves ab terra. Liv. 28 7.

Movebat ſe tarda navis remigio. Virg. 5. Æn. 280.

Mutilatæ naves. Liv. 37. 24. V. Claudæ ſupra.

Obruta aquis. Ovid. 2. Amor. 11. 50.

Navigat navis in ſtagno. Ulpian. in l. 1. D. de exercit. action. Sic Scævola in l. 3. D. de vacat. & excuſat. munerum.

Patiens navium Tiberis. In PATIOR.

Peragere navem in portum. V. PERAGO.

Perfodere, V. PERFODIO.

Petere aliquid navibus atque quadrigis. Hor. 1. Epiſt. 11. 28. Proverb.

Properatæ. Tacit. 2. Ann. 6.

Reficere naves. Tacit. 2. Ann. 44.

Religarat jactatam navim udo litore. Hor. 1. Carm. 32. 7.

Solvere Ovid. Rem Amor. 285.

Statuere navem. i. e. Siſtere. Plaut. Bacch. 2. 3. 57.

Subducere. Virg. 1. Æn. 577.

Urbem quam ſtatuo, veſtra eſt: ſubducite naves. h. e. Sicca e mari in terram trahite. V. SUBDUCO.

Supplere remigio. Liv. 26. 39.

Tenent feſſas vincula. Virg. 1. Æn. 178.

Tranſportare navibus copias omnes aliquo. Cic. 8. Att. 18.

Turbata duce amiſſo navis. Liv. 26. 39.

Vehere aliquem in navibus. Cic. 3. de Nat. Deor. 89.

Venire navibus. Liv. 26. 17. Quum Tarraconem navibus veniſſet.

Vulneratæ. Liv. 37. 24.

Una navis eſt bonorum, per tranſlationem. Cic. 12. Fam. 25. Una navis eſt.

Digitized by Google

est jam bonorum omnium, quam quidem nos damus operam ut rectam teneamus, utinam prospero cursu; sed quicunque venti erunt, ars nostra certe non aberit.

NAVĬCŬLA, æ. f. dimin. [σκαφίδιον] Cic. 4. Acad. 148. Ita sermone confecto Catulus remansit, nos ad naviculas nostras descendimus.
Parva navicula. In PARVUS.
Trajicere navicula in Africam. Cic. Post red. ad Quir. 20. Adde Cæs. 2. Bell. Civil. 3. Vitruv. 10. 1. Lactant. 4. 15.

NAUCŬLA, æ. f. per Syncopen pro Navicula. Paulin. Epist. ad Cyther. 247.
Salicus in illam decidisset nauculam.

NAVICULĀRIS, e. Adj. ut, Res navicularis. Hermog. JCt. in Dig.

NAVICULĀRIUS, a, um. Adj. ut, Functio navicularia. l. 3. Cod.
Onus naviculariam. l. 2. & 12. Cod. Theod.

NAVICULARIUS, i. m. [ναύκληρος, ναύκληρος] Idem qui Græce Nauclerus. Cic. 16. Fam. 9. Mare magnum & difficile tibi restat: si poteris cum Mescinio: caute is solet navigare. Si minus, cum honesto aliquo homine, cujus auctoritate navicularius moveatur. Idem 7. Verr. 153. Malo, inquam, te isti generi hominum, quam mercatoribus & naviculariis, inimicum atque infestum putari. Ibid. 4. 137. Ut aratores, ut mercatores, ut navicularii.

NAVICULARIA, æ. f. [ναυκληρία] Ars ipsa regendæ navis.
Naviculariam facere. Cic. 7. Verr. 45. Quid eos loqui, qui videbant, quid existimare eos, qui audiebant, arbitrabare? inanem te navem esse in Italiam ducturum? naviculariam te, quum Romam venisses, esse facturum?

NAVICŬLOR, [ναυτίλλομαι] āri. Navicula vehi. Martial. lib. 3. 20.
Piger Lucrino naviculatur in stagno. Grut. ex MSS. Nauculatur.

NAVICULĀTOR, ōris. m. [ναυκληρός] Idem quod Navicularius. Cic. pro Lege Manil. 11. Majores vestri sæpe, mercatoribus ac naviculatoribus injuriosius tractatis, bella gesserunt.

NAVICELLA, æ. f. [πλοιάριον] dimin. Utitur Martian. in l. Item pictoris. D. de fundo instructo. Bahus. 3. Epigr. 18.
Decurrit mea navicella cursu.

NAUCELLA, æ. f. Idem. Leg. 17. §. 1. Dig. de Instr.

NAVĀLIS, e. Adj. [ναύτιος] Quod ad naves pertinet. ut, Prælium navale, Quod navibus fit. Plin. lib. 16. cap. 1. extr. Prælium navale adversus arbores ineunt.
Apparatus navalis ei semper antiquissima cura fuit. Cic. 10. Att. 8.
Bellum. Cic. pro Lege Manil. 28. Nepos 2. 2. 3.
Certamen. Virg. 5. Æn. 439.
Corona navalis, Qua donari solebat qui primus in hostium navem armatus transiluisset. Virg. 8. Æn. 684. Ea quasi navium rostris insignita est, & ex auro fieri solet, sicut & muralis & castrensis, teste Gellio lib. 5. cap. 6. V. CORONA.
Crimen. Cic. 7. Verr. 131.
Disciplina. Cic. pro Lege Manil. 55.
Gloria. Cic. 7. Verr. 60.
Materia navalis ad classem ædificandam. Liv. 26. 47.
Prælia. Quintil. lib. 2. cap. 17.
Pugnæ navales & pedestres. Cic. de Senect. 13.
Res. Liv. 40. 18. Nec rei navalis cura omissa.
Socii navales, qui Remiges quoque dicuntur. Liv. 21. 50. Contra eludere Pœnus, & arte, non vi rem gerere: naviumque, quam virorum, aut armatorum malle certamen facere. Nam ut sociis navalibus affatim instructam classem, ita inopem milite habebat. Vides ut alios ponat pro Sociis navalibus, alios pro Milite & propugnatoribus. Et lib. 26. 17. pr. Quum Tarraconem navibus venisset, expositisque ibi copiis, & navibus subductis, socios quoque navales multitudinis augendæ causa armasset; profectus, &c. Rursus libro eodem c. 48. pr. Postero die militibus, navalibusque sociis convocatis, primum diis immortalibus laudes gratiasque egit, &c. [Fuit omnino Navalium sociorum conditio deterior, quam militum classiariorum. V. Liv. 40. 18. extr.
Triumphus navalis. Plin. lib. 34. cap. 5.
Tuba navalis. Martial. lib. de Spectac. 28.
Et freta navali sollicitare tuba.
Uncus. Valer. 8. Argon. 298.

NAVĀLE, is. n. [ναυπήγιον, ἐπίνειον, νεώριον, ναυστάθμος] Locus in quo stant, vel fieri solent naves. Frequentiori in usu pl. Navalia. Virg. 4. Æn. 593.
Diripientque rates alii navalibus? Cic. 2. Off. 60. Atque etiam illæ impensæ meliores, muri, navalia, portus, aquarum ductus. Cæs. 2. Bell. Civil. 3. & 4.
De opere navalium dicere. Cic. 1. de Orat. 62.
Aptum navale carinæ. Ovid. 18. Epist. 207.
Cava. Ovid. 4. Trist. 8. 17.
Longa. Ovid. 2. Amor. 9. 21.
Siccum. Ovid. 3. Met. 661.
Diripere rates navalibus. Virg. 4. Æn. 593.
Exit puppis navalibus. Ovid. 4. Fast. 729.
Navalia, Romæ locus prope Tiberim. V. Liv. 3. 26: 8. 14. & 40. 51.
Navalia etiam sunt Excavata anatium stabula. V. Varro de R. R. 3. 5.

NAVĂCULUM, i. n. Idem ac Navale. Gloss. Lat. Græc. Navaculum, ναύσταθμον.

NAVĪTA, vel NAUTA, æ. f. [ναύτης, ναυβάτης, ναυτίλος] Qui se in navi agenda exercet, & quicunque in navi est, navis ducendæ gratia. Ter. Phorm. 4. 1. 10.
Salvas audivi ex nauta, qui illas vexerat. Cic. 10. Att. Navitam ipsa audire videor jam evocantem.
Nauta significare dicitur, quum tempestatem aut serenitatem prævidet. Cic. 4. Acad. 147. Verum quoniam non solum nauta significat, sed etiam Favonius ipse insusurrat navigandi nobis Luculle tempus esse, &c. [Imo Significat, Indicat, Admonet.
Nautæ & gubernatores. Cæs. 3. Bell. Gall. 9. Idem 5. 10.
Audaces. Hor. 1. Serm. 1. 30.
Callidi navitæ horrida vincunt æquora. Hor. 3. Carm. 24. 41.
Fluctivagi. Stat. 3. Silv. 1. 84.
Miseri. Virg. 3. Georg. 313.
Oppressi in æquore. Stat. 11. Theb. 118.
Pavidus. Hor. 1. Carm. 1. 14. Aptum epithetum.
Perfidus. Catul. Argon. 62. 174.
Sollicitus. Ovid. 2. Amor. 11. 25.
Timidus. Hor. 1. Carm. 14. 14.
Vagi. Stat. 3. Silv. 1. 4.
Festinare solent quæstus sui causa. Cic. 16. Fam. 9.
Hoc signum venienz poterunt prænoscere nautæ. Cic. in. Arat. 75.
Vela dat ventis navita. Ovid. 1. Met. 132.

NAUTALIS, e. Adj. Auson. Mosell. 213.
Reddit nautales vitreo sub gurgite formas. i. e. Nautarum

NAUTĬCUS, a, um. Adj. [ναυτικός] Quod est nautarum. Virg. 3. Æn. 128.
Nauticus exoritur vario certamine clamor.
Cantus nauticus. Cic. 2. de Nat. Deor. 89. Idemque juvenibus visis, auditoque nautico cantu.
Castra nautica. Nepos 7. 8. 5.
Exuviæ nauticæ, Rostra navium captarum. Cic. pro Lege Manil. 55.
Panis. Plin. lib. 22. cap. 25. Nauticus panis tusus, atque iterum coctus sistit alvum. *Biscottum* vocant.
Pinus, Apta fabricandis navibus. Virg. 4. Eclog. 38.
Pubes. Sil. lib. 6. 351.
Res. Cic. 2. de Nat. Deor. 152.
Vela. Horat. 2. Serm. 3. 106.
Verbum. Cic. 13. Att. 21.

NAUTĬCUS, i. m. [ναυτικός] Qui in navi administrat. Plin. lib. 9. c. 31. Quod ubi videre nautici, statim pluribus anchoris navigia infrenant. Liv. 28. 7. Tumultumque etiam ex terra nauticis præbuit conf. Gell. 2. 22.

NAULUM, i. n. [ναῦλον] Pretium quod solvitur pro vectura in navi. Juven. 8. Sat. 97.
— furor est, post omnia perdere naulum. Paul in l. Quum servus. §. j. D. de leg. 1. Et idem in operis servorum, vel vecturis jumentorum, vel naulis navium dicendum.

NĀVĬGO, [πλέω, ναυτίλλομαι] āre. Navi iter facere. Cic. 5. Att. 12. Negotium magnum est navigare, atque id mense Quintili.
Navigare in. Plin. lib. 13. cap. 25. Qui navigavere in Indos Alexandri milites.
Navigare in portu, est A periculo abesse: propterea quod qui medii adhuc in fluctibus navigant, hi ventorum & æstus arbitrio navigant. Ter. Andr. 3. 1. 22.
Nunc hujus periculo fit, ego in portu navigo. h. e. Tutus sum.
Est tamen & in portu Naufragium. H. St. V. Erasmi Chiliad.
Belle navigare. V. Belle, in BONUS.
Caute. Cic. 16. Fam. 9.
Commode magis, quam strenue. Cic. 16. Att. 6.
E portu. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Explorata. Cic. 16. Fam. 8.
Ex sententia. Cic. 4. Acad. 100.
Feliciter. Cic. 4. Verr. 95. Romam venit, satisque feliciter navigavit.
Incommodissime. V. INCOMMODUS.
Recte, Tuto. Cic. 16. Fam. 12.
Sine timore. Cic. 16. Fam.
Temere. Cic. 16. Fam. 9. Ne temere naviges.
Navigat navis. V. supra in NAVIS. conf. in NAVIGANDUS Navigare navem. [Mirum sane, cum sit Navigare proprie Navem agere.
Classibus maximis. Cic. 10. Att. 8.
Mare navigare. Virg. 1. Æn. 71.
Myoparonibus. Cic. 5. Verr. 186.
Probo navigio, bono gubernatore. Cic. 4. Acad. 100.
Pinus navigat in undis. Ovid. 2. de Arte Am. 9.
Ratibus navigare. Plin. lib. 7. cap. 56.
Remis. Cic. 16. Att. 6.
Plenissimis velis. Cic. pro Domo, 24.
Terram navigare. Cic. 2. de Fin. 112. Ut si Xerxes, cum tantis classibus, tantisque equestribus & pedestribus copiis, Hellesponto juncto, Athone perfosso, maria ambulavisset, terram navigasset.
Navigatur, Impersonale. Cic. pro Lege Manil. 20. Quum aut hieme, aut referto prædonum mari navigaretur.
Passive. Navigatur Occidens. Plin. lib. 2. cap. 67.

NAVIGANS, antis. Partic. Cic. 3. Off. 23. Petron cap. 107.

NAVIGĀTUS, a, um. Partic. Tacit. Germ. 34. 2. Ambiunt immensos lacus Romanis classibus navigatos.
Navigatus fluvius. Plin. lib. 6. cap. 20.

NAVIGANDUS, a, um. Partic. ut, Naviganda navis. Ulpian. in l. j. D. Nautæ, caupon. &c. Nautam accipere debemus eum, qui navem exercet; quamvis nautæ appellantur omnes, qui navis navigandæ causa in navi sunt: sed de exercitore solummodo Prætor sentit.

NAVIGĀTIO, ōnis. f. [ναυτιλία] Cic. 5. de Fin. 16. Ut medicina valetudinis, navigationis gubernatio: sic vivendi ars est prudentia. Idem 15. Fam. 11. Ego, si me navigatio non morabitur, quæ incurrebat in ipsos Etesias, propediem te, ut spero, videbo.
Prima navigatio, olim dicebatur, quum post sævitiam hiemis, qua mare clausum erat, vere navigantibus primum aperiebatur. Cic. 2. Q. frat. 5. Iidem aiebant nuntiare ta prima navigatione esse transmissurum. Esse & prima navigatio potest, quum dicimus eos quamprimum navigaturos. & primam quamque navigandi occasionem arrepturos. Prima etiam navigatio dicitur, quum eam secundæ comparemus, quæ & temeraria magis plerumque, & improvida est: unde & proverbio Græco celebratur [illegible]. Sunt tamen qui primam navigationem, velificationem, secundam remigationem, ut Suidas est auctor, dicant. Ex Turnebo.
Secunda navigatio, Prospera. Tacit. 2. Ann. 8.
Longa ex navigatione aliquando in portum venire. Cic. de Senect. 71.
Committere se navigationi. Cic. 16. Fam. 4.
Conquiescit mercatorum navigatio. In CONQUIESCO.
Dimittere navigationem. Cic. 2. Q. frat. 5.
Impedire. Cæs. 3. Bell. Gall. 9.

NAVIGĀTOR, ōris. m. Quintil. Decl. 12. Infelix navigator es, cujus votis auræ non respondent. Idem Inst. Orat. 5. 10. Et Paul. Nolan. ad Cythei. 397.

NAVIGĀBĬLIS, e. Adj. [πλωτός, πλόϊμος] Quod navigari potest: ut, Navigabile flumen. Columel. lib. 1. cap. 2. Nec procul a mari, aut navigabili flumine. Senec. de Benef. lib. 3. cap. 8. Beneficium est donare regiones, per quas multa flumina & navigabilia decurrunt.

Navigabile

Digitized by Google

Navigabile mare. Liv. 35. 44. conf. Melam 2. 1. & Quintil. lib. 8. cap. 3.

NAVIGIUM, l. n. [πλοῖον, [illegible], [illegible]] Navis ductio, quod & Navagium dicitur.

Navigium, quidam putant Diminutivum, sed Navem & Navigium de eodem dici videas. Vide in MACHINOSUS. H. St. Dicitur eadem ratione ac Remigium, & proprie quidem Actum seu ductum navis significat, formaturque a verbo Navigo, ut Remigium a Remigo, Navifragium a Navifrago, Judicium a Judico &c. Sunt enim hæc nomina verbalia.

Navigium, pro Navigatione videtur accepisse Scævola in l. qui Romæ. §. Callimachus, D. de verborum obligationib. his verbis, Idque creditum esse in omnes navigii dies ducentos sub pignoribus & hypotheca, mercibus a Berytho comparatis. Sic Rutil. Numat. 1. 541.

Tempora navigii clarus reparaverat Eurus. Ita Serv. ad Virg. 1. Georg. 139. Navigio invento, i. e. Navigatione. V. Gronov. Observ. ad Script. Eccles. cap. 25.

Navigium, Omne genus navis, quo in mari utimur. Plin. lib. 32. cap. 1. Hæc tantilla est satis contra tot impetus, ut vetet ire navigia. Idem lib. 13. cap. 11. Noctis, dieique velifico navigii cursu.

Actuaria navigia. In NAVIS.

Luculenta. Cic. 16. Att. 4.

Piscatorium. Quintil. lib. 6. cap. 3. V. NAVIS.

Probum. Cic. 4. Acad. 100. Sed si jam ex hoc loco proficiscatur Puteolos stadia triginta probo navigio, bono gubernatore ac tranquillitate, &c.

Speculatoria, i. e. Exploratoria. Cæs. 4. Bell. Gall. cap. 26. V. in NAVIS.

Fragmina navigii. Ovid. 11. Met. 561.

Lignum utile navigiis, pinus. Virg. 2. Georg. 442.

Committere parvo navigio pueros. Cic. 10. Att. 11.

Concedere mari navigia. V. CONCEDO.

Concredere mari. V. CONCREDO.

Dissolutum & dissipatum. Cic. 15. Att. 11.

Infrenare navigia ancoris. V. INFRENO.

Instruere armamentis. V. INSTRUO.

Interiit navigium. Cæs. in Bell. Alex. 21.

Scindere navigiis mare. Ovid. 2. de Arte Am. 671.

Trahit navigium aquam. V. TRAHO.

NAVIGIŎLUM, l. n. dimin. [πλοιάριον] Cic. 12. Fam. 15. Nos vix ipsi singulis cum navigiolis reciperemur. conf. Hirt. Bell. Afr. cap. 63.

NAVARCHUS, i. m. [ναύαρχος] Navis princeps, qui in navi nautis imperat, vulgus *pilotam & patronum* vocat. Cic. 2. Verr. 59. Sumptum omnem in classem frumento, stipendio, ceterisque rebus navarcho suo quæque civitas semper dare solebat. Ibid. 83. O dii immortales! quid si harum ipsarum civitatum militibus, navibus, navarchis, Syracusanus Cleomenes jussus est imperare, &c. Ibid. 5. 186. An quod forum Syracusanum navarchorum sanguine redundavit. conf. l. 6. Cod. de Navicular. Quintil. lib. 4. cap. 2. & Plin. 35. 10. [Navarchum a Gubernatore distinguit Suidas in Ναύαρχος. ubi Navarchum, pro Classis præfecto posuisse videtur, non pro eo, qui alias Trierarchus, Latine Magister navis dicitur. V. Veget. de Re Mil. 4. 32. Scheff. de Mil. Nav. 4. 6.

NAVARCHIS, idis. f. [ναυαρχίς] Navis prætoria, in qua est Prætor. Nostri vulgo *Capitaneam* vocant. V. Prætoria navis, in NAVIS.

NAUCLĒRUS, l. m. [ναύκληρος] Qui navem regit, Latine Navicularius dicitur. Plaut. Mil. 4. 3. 16.

Nauclerus dixit, qui illas advexit, mihi. conf. l. 4. Cod. & Isidor. 19. 1.

NAUCLERIUS, a, um. Adj. [ναυκλήριος] Quod ad nauclerum pertinet. Plaut. Asin. 1. 2. 54.

Nauclerio ipse ornatu per fallaciam,

Quam amabam, abduxit ab lenone mulierem. Nauclerio, i. e. Nautico, maritimo.

NAUCLERICUS, a, um. Adj. Idem. [ναυκληρικός] Plaut Mil. 4. 4. 41.

Facito ut venias huc ornatu nauclerico. Al. Nauclerico.

NAVĬFRAGUS, a, um. Adj. [ναυαγός] Ovid. 5. Trist. 8. 11.

Vidi ego navifragum qui riserat æquore mergi. [Hic est substantivum.

Æquor navifragum. Auson. Epist. 7. 40.

Fretum navifragum. Ovid. 14. Met. 6.

Noti navifragi vim perferre. Prudent. adversus Symmach. 2. 9.

Saxa. Stat. 5. Theb. 41.

Scylacæum. Virg. 3. Æn. 553. Antiquum & Poëticum est. In usu potius

NAUFRĂGUS, a, um. Adj. Contract. ex eodem [ναυαγός] interdum active, interdum passive sumitur. ut,

Corpora naufraga. Virg. 3. Georg. 542.

Mare. Hor. 1. Carm. 16. 10. Naufragia faciens. Acron & Porphyrio. conf. Tibul. 2. 4. 10.

Monstra. Ovid. 4. Fast. 500.

Puppis. Ovid. 2. Epist. 16.

Tempestas. Valer. 1. Argon. 584.

Unda. Tibul. lib. 2. 4. 10.

NAUFRĂGUS, l. m. [ναυαγός, ναυαγός] Qui navi fracta natat, vel bona amisit. Cic. 3. Off. 90. Quid si una tabula sit, duo naufragi, hique sapientes, sibine uterque rapiat, an alter cedat alteri?

Expulsus aliquis & naufragus. Cic. in Pison. 42.

Interiit naufragus. Ovid. 11. Met. 668.

Agere naufragum. Quintil. lib. 6. cap. 2. Orbum agimus, & naufragum, & periclitantem.

Naufragus, per translationem, pro Eo qui bona dissipavit. Cic. 2. in Catil. 30. Quod si se ejecerit, secumque suos eduxerit, & eodem ceteros undique collectos naufragos aggregaverit, extinguentur, &c.

Naufragus patrimonio. Cic. pro Sulla, 41. Sed ut aliquis patrimonio naufragus, inimicus otii, bonorum hostis.

Dare tabulam naufrago. Seneca de Benef. lib. 3. cap. 9.

NAUFRAGĀLIS, e. Adj. Martian. Capell. lib. 6. Capraria naufragalis.

NAUFRĂGO, āre. vel NAUFRAGOR, āri. pro Naufragium facere. Petron Fragm. Trag. cap. 76. conf. Cyprian. de Lapsis 10. Augustin. Epist. 48. & Med. 24. Sidon. 4. Epist. 21. & Salvian. lib. 3. p. 41. ed. Brem. Apostolus ter naufragasse se dicit. Ibid. sæpius in seq.

NAUFRĂGIUM, i. n. [ναυαγία, ναυάγιον] Navis fractio. Cic. 1. Tusc. 107. Execratur luculentis sane versibus apud Ennium Thyestes: primum ut naufragio pereat Atreus.

Commune naufragium. Claud. 4. Cons. Hon. 62.

Dira. Senec. Octav. 4.

Magna. Lucret. lib. 2. 552.

Colligere. V. COLLIGO.

Expelli naufragio. Cic. in Pison. 43.

Facere naufragium, Pati. Cic. 1. de Invent. 5. Hinc nimirum non injuria, quum ad gubernacula Reipub. temerarii atque audaces homines accesserunt, maxima & miserrima naufragia fiebant. i. e. Maxima bonorum jacture fiebat. Idem 16. Fam. 9. Qui cupide profecti sunt, multi naufragia fecerunt.

Factum. Ovid. 2. de Ponto 6. 11.

Pati naufragium. Facere. Senec. Herc. OEth. 2.

Spargere naufragium. Sil. lib. 10.

Clarissimorum ducum, regumque naufragium, Translate. Cic. 1. de Divin. 24.

Naufragia & bonorum direptiones. Cic. 4. Fam. 13. Versor in eorum naufragiis & bonorum direptionibus.

Naufragia rei familiaris. Cic. 1. Fam. 9. Neque hercule in iis ipsis rebus, quæ quanquam erant mihi propter rei familiaris naufragia necessariæ, tamen, &c.

Naufragium fortunarum. Cic. pro C. Rabir. Perd. 25.

Ex naufragio tabula. Cic. 4. Att. 17. Perspice æquitatem animi mei, & ludum & contemptionem Seleucianæ provinciæ, & me hercule cum Cæsare suavissimam conjunctionem; hæc enim una ex hoc naufragio tabula me delectat. i. e. Hoc unicum subsidium calamitatis, hæ amicitiarum reliquiæ. Budæus.

Naufragium pudoris & existimationis. Firmicus lib. 6. cap. 12. Cum pudoris existimationisque naufragio, impudicæ impuritatis labibus polluuntur.

Naufragium vitæ, apud Marcellin. Per alienæ vitæ naufragia. lib. 30. pag. 500. Francof. in fine. H. St.

NAUFRAGIŌSUS, a, um. Adj. Claud. Mamert. de Statu Anim. 2. 2. & Sidon. 4. Epist. 12.

NAVIS, V. suo loco.

NAVĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. [ναυσίπορος] Plin. lib. 9. cap. 30. de lolliginibus, Navigerem similitudinem & aliam in Propontide visam sibi prodidit Mucianus: concham esse acatii modo carinatam, inflexa puppe, prora rostrata.

Mare navigerum. Lucret. lib. 1. 3.

Quæ mare navigerum, quæ terras &c. conf. Veget. de Re Mil. 3. 7. Et Ammian. 23. 20.

NAUMĂCHA, orum. n. pl. Hastilia quædam prælonga, teste Polluce & Homero, quibus a navi depugnatur. Meminit Cæl. Rhodig. lib. 14. cap. 12.

NAUMACHIA, æ. f. [ναυμαχία] Navale bellum, seu certamen. Martial. lib. 1. 28. ad Marcum,

Do tibi naumachiam, tu das epigrammata nobis:

Vis, puto, cum libro, Marce, natare tuo. [Hic est Libellus.

Naumachiam committere. Suet. Claud. cap. 21. conf. Paterc. 2. 56. 1.

Naumachia, Locus in quo fit pugna navalis. Suet. Tiber. cap. 62. Semel triremi usque ad proximos naumachiæ hortos subvectus est. Idem Neron. cap. 27. Præclusa naumachia.

De naumachiis Imperatorum variis, V. Lex. Pitisc.

NAUMACHIĀRIUS, a, um. Adj. [ναυμαχικός] ut, Naumachiarius pons. Plin. lib. 16. cap. 39. Idem 40.

NAUMACHIARIUS, i. m. [ἐπιβάτης] Qui prælium navale committit. Suet. Claud. cap. 21. Proclamantibus naumachiariis. Hi etiam Epibatæ dicuntur ibidem, Græca voce.

NAUPĒGUS, i. m. Gloss. Gr. Lat. ναυπηγός, Faber, Navium fabricator. Utitur hac dictione Aurel. Arcadius in l. ultima. D. de jur. immunit. Item Firmic. lib. 4. cap. 7. Alios naucleros, naupegos, vel navium gubernatores.

NAUPEGIARIUS, l. m. Idem. Inscript. Spon. Misc. p. 67. COLLEG. NAVPEGIAR. conf. Reines. Inscript. p. 602.

NAUSTIBULUM, V. infra.

NAUSUM, l. n. Genus navigii Gallici. Auson Epist. 22. Nauso, aliave quavis navi. Idem 38. Ut inde nauso devehat.

NAUTEA, æ. f. Aqua de sentinis. Non. 1. 25. V. infra s. l. NAUSEA.

NAULA. NAULIUM, V. NABLA.

NAULŎCHUM, i. n. [Ναύλοχον] Locrorum oppidum est, teste Plin. lib. 4. cap. 3.

Est item Naulochon, sive Naulochus, Thraciæ oppidum, non procul ab Hæmo monte, cujus meminit idem Plin. lib. 4. cap. 11.

Stephanus præterea Naulochum urbem in Ionia collocat, alio nomine Smyrnam appellatam.

NĀVO, [ἐκπληρόω, σπουδάζω] āre. Studiose aliquid adimplere, dare, conferre, cum effectu demonstrare, id est adjumento esse. Tractum verbum a nautis, quum sunt auxilio aliis in gubernandis navibus; naves enim quum ex navalibus in mare deducuntur, maximo hominum auxilio indigent. [Puto veteres cum G, Gnavo scripsisse, uti Gnavus &c. q. V.

Aliquid navare & efficere. Cic. 6. Fam. 1.

Bellum navare. Tacit. 5. Hist. 25.

Benevolentiam navare, i. e. Navo animo adhibere & præstare, inquit Budæus. Cic. 3. Fam. 10. Illud pugna & enitere, ne quid nobis temporis prorogetur: ut quum tibi hic satisfecerimus, istic quoque nostram benevolentiam navare possimus.

Flagitium. Tacit. 4. Hist. 59. 4.

Operam. Cic. 2. de Orat. 26. Jam mihi videor navasse operam, quod huc venerim.

Operam militarem. Liv. 44. Idem 7. 16.

Operam alicui. Cic. de Arusp. Respons. 1. Quum is publicanorum causam stultissimis interrogationibus impediret, & P. Tullioni Syro navaret operam. Idem ad Brutum, 8. Tibi omnes fortes viri navare operam & studium volunt.

Opus aliquod navare & efficere. Cic. 9. Att. 12. Utinam in hac aliquod miseria Reip. πολιτικὸν opus efficere & navare mihi liceat. Valer. 3. Argon. 145.

— potius mihi dextera ferro

Navet opus.

Remp. Cic. 9. Fam. 2. extr. At in litteris & libris, ut doctissimi veteres fecerunt, navare remp. & de moribus & legibus quærere. [Sed lectio admodum dubia est. An Navare operam publicam?

Studium

Digitized by Google

Studium suum alicui. Cic. 15. Fam. 4.
Studia suffragandi. Cic. de Petit. Conf. 14.

NAUPACTUS, i. m. vel NAUPACTUM, i. n. [Ναύπακτος] Ætoliæ urbs in ore sinus Corinthiaci, hodie *Lepanto*.
Naupactum excubare, dicitur de Re plena discriminis; quia Pausanias, Naupacti excubiis præfectus, ab Achivis interfectus est. conf. Suid.

NAUPACTĒUS, vel NAUPACTIUS, a, um. Adj. ut, Naupacteus Acheloos. Ovid. 2. Fast. 43. Apud Suid. Ναυπάκτιος, Naupactius.

NAUPEGIARIUS, NAUPRŌUS, V. supra in NAVIS.

NAUPLIA, æ. f. [Ναυπλία] Urbs est munitissima, amœno loco sita, & totius Moreæ civibus frequentissima; Veneris paret, e quibus anno 1686. Turcis erepta est. Vulgo *Napoli di Romania*. V. Suid.

NAUPLIUS, i. m. [ναύπλιος] Piscis, de quo Plin. lib. 9. cap. 30. Concham esse acatii modo carinatam, inflexa puppe, prora rostrata: in hac condi nauplium animal sepiæ simile, ludendi societate sola.

NAUPLIUS, i. m. [Ναύπλιος] pater Palamedis, qui quum laborantibus ad saxa Capharea Græcis, ultorem filii injurias, facem extulisset, classem eorum in saxa cæca pertractam perdidit. Verum quum intellexisset Diomedem & Ulyssem naufragio liberatos (in quos tamen hoc malum per insidias machinabatur) seipsum præcipitem in mare dedit. Seneca Medea, v. 658.

> Igne fallaci moriturus Argis
> Nauplius, præceps cadet in profundum. Propert. lib. 4. 1. 115.
> Nauplius ultores sub noctem porrigit ignes. V. Servium in illud 11. Æn. 260.
> — ultorque Caphareus.

NAUPLIĂDES, æ. m. patronym. [Ναυπλιάδης] sic Palamedes vocatur Nauplii filius. Ovid. 13. Met. 310.

> — timidi commenta retexit
> Naupliades animi.

NAUPONTUS, V. seq. dict.

NAUPORTUS, i. m. [Ναύπορτος] Istriæ fluvius est, inter Æmoniam & Alpes nascens, nomen habens ab Argo nave, quam Argonautæ humeris eousque delatam per hunc fluvium subvexerunt. Plin. lib. 3. cap. 18. Strab. lib. 4. & 7. ubi tamen vitiose priore loco Pamportus, altero Naupontus scribitur. Amnis, inquit lib. 4. Pamportus, ex Illyrio navigabilis defertur in Savum. & lib. 7. Juxta Naupontum amnis est Corcora, excipiens commerciorum onera, hic in Savum, ille in Dravum delabitur.

NAUSCIT, inquit Festus, quum granum fabæ se nascendi gratia aperit, quod fit non dissimile navis formæ. [Naviscit, vel Navescit legendum.

NAUSEA, æ. f. [ναυσία, ναυτία] Stomachi ad vomitum ex gravi odore concitatio. A navi deductum nomen, ex cujus sentina movetur vomitus: vel ex cujus frequenti & inordinato motu, subvertitur stomachus, & ad vomitum concitatur. Cic. 16. Fam. 10. Æstimare te nolo, ne nauseæ molestiam suscipias æger, & periculose hieme naviges. Idem 5. Att. 13. Navigavimus sine timore & sine nausea.
Abiit jam plane nausea. in ABEO.
Coercere fluentem. Hor. Epod. 9. 35.
Discutere nauseam. Columel. lib. 6. cap. 4.
Facere nauseam, pro Vomere. Cic. 2. Philip. 84. Apparet esse commotum: sudat, pallet: quidlibet, modo ne nauseam faciat, quod in Minutia portica fecit. Sic legit Budæus. Vetera exemplaria legunt Nauseet.
Inhibere. Plin. lib. 30. cap. 14.

NAUSEŎLA, æ. f. dimin. [ναυσίδιον] Cic. 14. Att. 8. Nauseolam tibi tum causam otii dedisse facile patiebar.

NAUSEŌSUS, a, um Adj. [ναυτιώδης] Quod nauseam inducit. Plin. lib. 26. cap. 8. Radice crassa, madida, nauseosa.

NAUSEO, [ναυτιάω] are. Ad vomitum impelli, & appetitum vomendi habere, quod dicitur. Cic. 7. Fam. 27. Tu tamen quum audisses ab Anitio (vidit enim me nauseantem) non modo mittendi causam justam habuisti, sed etiam visendi. Hor. 1. Epist. 1. 93.

> — conducto navigio æque
> Nauseat, ac locuples.

Nauseare. Contemnere & respuere: quod qui nauseant, cibos fastidiunt. Cic. 1. de Nat Deor. 85. Quam bellum erat, Vellei, confiteri potius nescire quod nescires, quam ista effutientem nauseare, atque ipsum sibi displicere?

NAUSEANS, antis. Partic. [ναυτιῶν] ut, Ructantem & nauseantem aliquem in alicujus plagas conjicere. Cic. 10. Fam. 25. Idem 7. 26.

NAUSEĀBUNDUS, a, um. Adj. Sen. Epist. 108. Gubernator in tempestate nauseabundus. H. St. Desiderabatur in ed. Lugd.

NAUSEĀTOR, ōris. m. Senec. Epist. 54. Illud scito, Ulyssem non fuisse tam irato mari natum, ut ubique naufragia pateretur: nauseator erat.

NAUSEABĬLIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 3. 2. Nauseabilis oris humectatio.

NAUSIFICUS, a, um. Adj. ut, Nausificus pædoris odor. Brito Phil. 10. 448.

NAUSĬCĀA, æ. vel NAUSICAE, es. f. [Ναυσικάα] fuit Alcinoi Phæacum regis filia, cujus meminit Homerus Odyss. 6. Martial. lib. 12. 31.

> Si mihi Nausicae patrios concederet hortos,
> Alcinoo possem dicere, malo meos.

NAUSĬMĔNES, is. m. Vir Atheniensis, cujus uxor quum liberos in incestu deprehendisset, indignitate facinoris perterrita vocem amisit.

NAUSĬTHŎUS, i. m. [Ναυσίθοος] fuit Neptuni filius ex Peribœa, Eurymedontis filia, ac Homero teste lib. 7. Odysseæ, Alcinoi Phæacum regis pater.

NAUSTIBŬLUM, i. n. Alveus ad navis similitudinem factus. Festus. conf. Voss. Etym. 339.

NAUSUM, NAUTA, V. NAVIS.

NAUTEA, æ. f. [ἀντλία] Nonius 1. 25. Nautea est aqua de coriis, vel (quod ait verius) aqua de sentina: dicta e nautis. Plaut. Asin. 5. 2. 44.

> — nauteam
> Bibere malim si necessum est, quam illam oscularier.

Nautea, herba granis nigris, qua utuntur coriarii. Festus.

NAUTES inter comites Æneæ, V. NAUTII.

NAUTICUS, V. NAVIS.

NAUTII, Romæ dicti sunt, a Naute Æneæ comite. Dionysius, Virg. & Servius in 2. Æn. 166. Quum Diomedes raptum Palladium sibi non esse aptum intelligeret, illud Æneæ transeunti obtulit; sed quum se ille capite velato sacrificans convertisset, Nautes quidam simulacrum accepit; quare Minervæ sacra non Julia gens habuit, sed Nautia. Idem scribit Varro in libro de familiis Trojanis. Ex Sigonio. conf. Serv. ad 5. Æn. 718.

NAUTĬLUS, i. m. [ναυτίλος] Piscis, de quo sic Plin. lib. 9. cap. 9. Inter præcipua autem miracula est qui vocatur nautilos, ab aliis pompilos. Supinus in summa æquorum pervenit, ita se paulatim subrigens, ut emissa omni per fistulam aqua, velut exoneratus sentina facile naviget. Plura vide apud eundem.

NAVIUS, i. m. Accius, Insignis augur fuit, qui sub Tarquinio Romanorum rege floruit, quem Liv. lib. 1. 36. fabulatur novacula cotem discidisse.

NAVS, NAVITAS, NAVITER, NAVITIES, NAVUS, V. GNAVUS.

N A X

NAXIUM, i. n. [νάξιον] quid sit, declarat Plin. lib. 36. cap. 7. his verbis, Signis e marmore poliendis, gemmisque etiam scalpendis atque limandis naxium diu placuit ante alia: ita vocantur cotes in insula Cypro genitæ.

NAXUS, vel NAXOS, i. f. [Νάξος] Insula in Ægæo, una ex Cycladibus, cæteras superans, antea Strongyle dicta. Hæc Dia post appellata fuit. Verum quum Cares ex Lamia profecti, duce Naxo eam occuparunt, a duce Naxon appellarunt. Hanc Dionysiada a vinearum fertilitate dici scribit Plin. lib. 4. cap. 12. Vel quia (ut alii volunt) solæ Naxiæ mulieres octavo mense pariant, quo & Liber pater natus creditur. Sive quia fons in ea vino fluat. Distat a Delo septem millibus.
Bacchata jugis Naxos. Virg. 3. Æn. 125.
Bacchica. Stat. 2. Achil. 4.
Genialis litora Naxi. Stat. 1. Silv. 2. 224.
Est item Oppidi nomen, Plinio lib. 3. cap. 8.

NAXIUS, a, um. Adj. [Νάξιος] unde, Naxios ardor apud Columellam, quo significatur Bacchi coronæ sidus. Nam (ut ferunt poetæ) in insula Naxo relicta Ariadne a Theseo, nuptias cum Baccho fecit, donataque corona, inter sidera relata fuit. V. Hyginum in Astronomico poetico, lib. 2. 5.
Marmor Naxium. Plin. 36. 7.
Turba Naxia. Propert. lib. 3. 17. 28.

NAZARĒNI, [Ναζαρηνοί] vel NAZARÆI, [Ναζαραῖοι, ἢ Ναζωραῖοι] orum. m. pl. Secta apud Judæos, qui voto obstricti a novacula, vino, & mortuorum pollutione abstinebant.
Postea sic dicti Christiani ab urbe Nazareth. Prudentio Cathem. 7. pr. Nazarenus, dicitur Christus.
Adjective, Idem in Symmach. 2. 550. Viri Nazarei. pen. br. Idem Perist. 10. 45. Disciplina Nazarena.
Fuit etiam Hæreticorum in prima Ecclesia nomen. De quibus V. J. Laur. Mosheim contra Tolandum.

N E

NE. Nec, Nemo, Nepos, Neptis, Neptunus.

NE, [μή] Adv. prohibendi, idem significat quod Non: secundis personis subjunctivorum aliquando jungitur. Ter. Eun. 4. 7. 16.

> Sane qui tibi nunc vir videtur esse, hic nebulo magnus est,
> Ne metuas. Idem And. 1. 5. 56.
> Te obtestor, ne abs te hanc segreges, neu deseras. Et

Secundis personis imperativorum. Ter. And. 2. 3. 10.

> Egone ducam? o. cur non? nunquam faciam. o. ne nega. Idem

Heaut. 5. 5. 8. Age quæso, ne tam obstina te, Chreme. Donatus, Ne imperativo magis, quam conjunctivo adjungitur.
Ne fugite hospitium, neve ignorate Latinos. Virg. 7. Æn. 202.
Optativo aliquando. Cic. 7. Fam. 24. Sed ne vivam, si tibi concedo. Ter. Phorm. 1. 3. 5.
Utinam ne. Ennius apud Auct. ad Herenn. 2. 22.

> Utinam ne in nemore Pelio securibus
> Cæsa cecidisset abiegna ad terram trabes.

Ne, particula Monendi aut Suadendi. Virgil.

> — foliis tantum ne carmina manda:
> Ne turbata volent rapidis ludibria ventis. V. locum in LUDIBRIUM.

Cruquius in hunc locum Horatii lib. 1. Ode 33. pr.

> Albi, ne doleas plus nimio memor
> Immitis Glyceræ.

¶ Ne, hic non tam prohibendi, quam monendi, suadendique particula est, ut ex Charisii lib. 2. notavimus ad Saty. 1. lib. 1. Hæc Cruq. Tale puto esse illud Suidæ μὴ νομίσῃς, ἀντὶ τοῦ μὴ νομίσῃς, quasi diceret, non esse prohibentis, verum admonentis. Ne in vulg. usu, & pro Ut ne, uno eodemque loco. In locis continuis. Ne vivam. H. St.
Ne abeo, pro Non abeo. Plaut. Mostel 1. 1. 35. Quo nunc te agis? TR. ne quoquam abeo. Idem alio loco, Ne vult. Al. Nec quoquam.
Ne forsan, pro Ne forte. Portius Latro decl. in Catilinam cap. 15.
Ita, ne. Ter. Heaut. 4. 5. 35.

> Ita tu isthæc tua misceto, ne me admisceas.

Ego id agam mihi qui ne detur, h. e. Ut ego non habeam. Ter. And. 2. 1. 37. ibid. 2. 2. 12.

> Id paves, ne ducas tu illam: tu autem, ut ducas. Ne pro Non

accipiendum, teste Donato. [Immo Ne, pro Ut ne; Ut, pro Ut non.
Ne, causalis. Ter. And. 1. 5. 65.

> Verbum unum cave de nuptiis, ne ad morbum hoc etiam.

Ne quia illud admiretur, quonam modo, &c. Cic. 3. de Orat. 193.
Vide ne. Ter. Eun. 5. 4. 23.

> — vide, Parmeno,
> Quid agas, ne neque illi prosis, & tu pereas.

Ut ne, pro Ut non. Ter. And 2. 1. 26.

> — nunc te per amicitiam & per amorem obsecro,
> Principio ut ne ducas. Græci dicunt ἵνα μή, teste Donato.

[Semper subauditur Ut in constructione ejusmodi τῷ Ne cum conjunctivo.
Ut ne quid meorum tibi esset ignotum, animadverti te operam dare. Cic. 13. Fam. 10. Ter. Phorm. 1. 3. 16.

> Ut ne addam, quod sine sumptu ingenuam, liberalem nactus es.

Ne at, pro Ut ne. Ovid. 1. de Pont. 3. 45.

> Et ne, si superest aliquis post funera sensus,
> Terreat ut manes Sarmatis umbra meos.

Videndum est, ne non nomina illata vel inducta, &c. Pomponius in l. 10 prædiis. D. Ex quib. caus. pig. vel hyp. &c.
Ne non faciam. Caius in l. Postumorum. D. de injusto, rup. irrito fac. test. Vel exhæredare nominatim debeo, ne non jure faciam testamentum. conf. Cic. 7. Att. 15. & 9. 4.

Ne, non etiam ne, &c. Ulpian. in l. Quoties. §. 1. D. de peculio, Hoc solum consequuturum dominum esse constat, ne institoria teneatur, non etiam ne de peculio.

Ne, pro Neque. Priscian. lib. 16. Invenitur etiam Ne pro Neque, quæ copulativa est conjunctio. Sub una enim abnegatione copulat res, quomodo & Nec. Lucan. lib. 1. 72.

Nec se Roma ferens. Cic. 3. in Catil. 24. Ne dici quidem opus est, quanta diminutione civium. Ter. Eun. 1. 1. 1.

Quid igitur faciam? non eam, ne nunc quidem

Quum accersor ultro? pro Neque nunc. Hæc Priscian. [Vereor ut exempla sint hujus constr. ubi Quidem non sequatur.

Ne quidem. Cic. 6. Att. 1. Igitur meo decreto solum res Scaptio statim. Quam decretum sit tu judicabis; ne ad Catonem qui dem provocabo. Idem de Amicit. 103. Nunquam illum ne minima quidem re offendi.

Ne istius quidem laudis sum cupidus. Cic. pro Rosc. Amer. 2.

Ne id quidem. Ter. Eun. 2. 3. 30.

Quid virgo, cuja est? CH. nescio hercle. P. unde est? CH. tantundem. P. ubi habitat?

CH. Ne id quidem.

Ne hoc quidem tacebit Parmeno. Ter. Eun. 1. 2. 49.

Ne tantillum quidem commotus est, Cicero ea forma dixit 4. Verr. 124. qua Ter. Adelph. 2. 1. 9. Hujus non faciam, ut ait Donatus. Idem Cic. 5. Att. 20. Interea a Cappadocia, ne pilum quidem.

Interdum nihil interseritur inter Ne & Quidem Cic. 2. Att. 26. extr. Si aliud nihil erit, quum erimus omnia experti, ego illud ne quidem contemnam, quod extremum est: pro, Ne illud quidem. Ter. Eun. 1. 2. 49.

Ne ita, ut. Cic. de Amicit. 42. Ne existiment ita se alligatos, ut ab amicis in magnam aliquam rem peccantibus non discedant.

Ne dicam. Cic. 1. de Nat Deor. 69. Ut molestè feram tantum ingenium (bona venia me audis) in tam leves, ne dicam in tam ineptas sententias incidisse.

Hac clausula Ne dicam, si sequatur substantivum, adjectivum ponitur in accusativo: sin interjicitur inter substantivum & adjectivum, relinquit utrumque in nominativo. Homo impudens, ne dicam stultum, non, stultus: quia HOMO, substantivum præcedit. Crudelis, ne dicam impius & sceleratus Castor, non sceleratum Castorem: quia substantivum CASTOR, sequitur. In aliis casibus nulla est ambiguitas: quia semper oportet convenire adjectivum & substantivum. ut, Non faceres hæc magistro conscio, ne dicam præsente: non, præsentem. Ex Vall. lib. 3. cap. 20.

Ne dicam gravius. Cic. 9. Att. 4. Ego decem annorum peccata recordans, in quibus inerat ille etiam annus, qui nos hoc non defendente, ne dicam gravius, afflixerat.

Ne plura, supple Dicam, vel Dictum sit, prout sensus poscit. Cic. 13. Fam. 1. In quo etiam si peccat, magis ineptiis, quam improbitate peccat. Sed ne plura.

Ne multa, i. e. Ut brevi expediam, ad summam, ut breviter colligam. Cic. pro Cluent. 180. Ne multa: perquiritur a coactoribus, invenitur ea serrula ad Stratonem pervenisse. Idem 3. Verr 68. Ne multa, Judices, his contumeliis scitote Q. Lollium coactum ad Apronii leges conditionesque venisse.

Ne multis. Cic. pro Cluent. 47. Ne multis, Diogenes emitur.

Ne longum sit. Cic pro Cluent. 198 Et ne longum sit, omnium vicinorum summam esse in hunc benevolentiam confirmamus. V. LONGUS.

Ne longum faciam, inquit Hor 1. Serm. 3. 137.

Ne diutius teneam. Cic 3. Verr. 34. Ne diutius teneam, pecunia attributa numerata est. Idem ad Att. 10. 14. pr. Ne diutius te teneam, nullius consilii exitum invenimus.

Ne vivam, Ne valeam, Ne sim salvus, modi sunt dicendi, quum quid asseverare, & veluti quibusdam precibus devovere, aut sacramento aliquo obtestari contendimus. Cic. 16. Att. 13. Ne sim salvus, si aliter scribo ac sentio. Eidem, lib. 4. 16. Quid poteris, inquies, pro iis dicere? ne vivam, si scio. Idem 7. Fam. 23. Sed ne vivam si tibi concedo, ut ejus rei tu cupidior sis, quam ego sum. Quasi diceret, Emoriar vel disperеam.

Ne, pro Non, a veteribus positum non raro legimus: ut apud Plaut. Most. 3. 2. 75. Nisi tu ne vis. Et apud Ter. Eun. 2. 3. 12. Quid ne es alacris? pro, Cur non es alacris? Monuit Turneb. Al. Quidve. V. supra.

Ne pro Nedum. Liv. 3. 52. extr. Novam eam potestatem eripuere patribus nostris, ne nunc dulcedine semel capti ferant desiderium. V. Gronov. in loc. Terentius And. 4. 2. 23.

— dies hic mihi ut sit satis vereor

Ad agendum: ne vacuum esse me nunc ad narrandum credas. Cic. 9. Fam. 6. Me nihil istorum ne juvenem quidem movit, ne nunc senem. Subaudi Moveat.

Ne, Dubitativa aut interrogativa particula. Ter. And. 4. 6. 6. Estne hic Crito sobrinus Chrysidis? Virg. 11. Æn. 126.

Justitiæne prius mirer, belline laborum?

Et apud Horatium. Sic Plin. junior in fine epist. ult. libri tertii, quæ est de Martialis obitu, Meritone eum, qui hæc de me scripsit, & tunc dimisi amicissime, &c. pro Non immerito. At initio epist. penult. ejusdem libri, Meministine te sæpe legisse, &c. videtur esse, An meministi, aut etiam, Nonne meministi? Idem Plin. initio epist. 17. ejusdem libri. Rectene omnia, quod jam pridem epistolæ tuæ cessant? H. St. Plura hujus observationis verba cultro mutilata sunt.

Ne, ut Priscian. scribit lib. 16. conjunctio est interdum neque dubitans, neque interrogans: sed confirmans, aut certe enuntians. Allegat locum ex Hor. 1. Serm. 10. 21.

— ô seri studiorum, quine putetis

Difficile, & mirum, Rhodio quod Pitholeonti

Contigit; &c. Alterum exemplum ex 2. Serm. 3. 98.

Clarus erit, fortis, justus, sapiens ne etiam, & rex. Al. Næ. q. V.

Ne an. Cic. 1. Off. 9. Honestumne factu sit, an turpe dubitant.

Estne, aut non. Plaut. Epid. 4. 1. 11. Estne ea, an non? Ter. Heaut. 2. 4. 23. Adeone Cliniam, an non?

Vise, redieritne jam, an nondum, domum. Ter. Phorm. 2. 3. 5.

Nec quid agam, certum est, Pamphilumne adjutem, an auscultem seni. Ter. Andr. 1. 3. 4.

Ne, necne. Plaut. Capt. 3. 3. 55.

Emitteresne, necne eum servum manu?

Neve, geminatum. Cic. 2. de Legib. 67. Eam neque nobis minuat, neve vivus, neve mortuus.

Neve hoc, neve illud. Cic. 1. Fam. 9. Peto a te, ut id a me, neve in hac re, neve in aliis requiras.

Ne, adjunctivum. Martial. lib. 1. Epigr. 36.

Lex hæc carminibus data est jocosis,

Ne possint, nisi pruriant, juvare.

Ne, particula, ut apud Græcos, ita plerumque in Latina quoque lingua privativa est, ut Nerio, quasi neirio, hoc est sine ira, & cum placiditate. V. NERIO.

Ne nihil. Cic. 9. Fam. 26. Ne amicis nihil tribuamus, epulamur. i. e. Etiam ut aliquid tribuamus.

Ne, rationalis, pro Ergo. Virg. 1. Æn. 41.

— mene incœpto desistere victam?

Ne, adverbium percontantis, ut ait Donatus. Ter. And. 4. 3. 1.

Nihilne esse proprium cuiquam? di vestram fidem!

Jamne vides, bellua? jamne sentis, quæ sit hominum querela frontis tuæ? Cic in Pison. 1.

Continuone causa fuisset, cur a Prætore postulares; ut bona possideres? Cic. pro Quint. 48.

Egone? P. tu ergo. Ter. And. 5. 2. 9.

Ne pro Næ jurandi. V. Bos. ad Cic. 4. Att. 4. extr. & Græv. ibid. 6. 1. conf. Burm. Quintil. Decl. 7. 9.

Ne superfluit aliquando in oratione. Hor. 1. Serm. 1. 109.

Nemon' ut avarus Se probet? Sic

Uterne. 2. Serm. 2. 107. Et

Quone & Quantane. 3. Serm. 293. & 317.

Ne sit sane, videri certe potest. Cic. 4. Acad. 84. Idem 1. de Nat. Deor. 88. Ne sit igitur sol, ne stellæ, ne luna: quoniam nil esse potest, nisi quod attigimus. i. e. Dicimus igitur non esse: h. e. sequitur ex dictis tuis.

Quine, & Quone, pro Ut non. V. QUI, & QUO.

Compositas cum Ne particulas V. infra suo loco.

N E A

NEA, æ. f. [Νέα] Insula. Plin. lib. 2. cap. 87. de Insulis enatis, Inter Lemnum & Hellespontum Nea. q. d. Novam.

NEÆRA, æ. f. [Νέαιρα] nomen est feminæ, quæ peperit Soli duas filias, Phaetusam & Lampetiam, quæ armenta Solis, transeunte Ulysse juxta Siciliam, custodiebant.

Puellæ item nomen, quam amavit Tibullus. V. Brœckh. ad Tibul. 3. 1. 6. Hanc Scaliger eam esse existimat, quam Glyceren vocavit Hor. 1. Carm. 33. 1. conf. Epod. 15. 11. & Virg. 3. Ecl. 3.

— ipse Neæram

Dum fovet, &c.

Sequioris ævi poetæ per hanc vocem Amicam quamvis seu pellicem denotarunt. Prudent. Rom. 240. Et contra Symmach. 1. 139. V. G. Fabric. expos. Prudent. & Gell. 13. 21.

NEÆTHUS, i. m. [Νέαιθος] Fluvius est in Calabria, de quo sic Strabo lib 6. Est & Æsarus fluvius, & portus: & fluvius alter Neæthus nomine, quorum cognominis casu provenisse dicuntur. Nam in Achivorum errore, quosdam ab Iliaca classe applicuisse, ad locorum explorationem egressos. Trojanas vero mulieres navigationis comites, tam longi pertæsas pelagi cursus, naves incendisse, &c. Dictus est igitur Neæthus ἀπὸ τοῦ ναῦς καὶ αἴθειν, quod combustæ sint illic naves. Ovid. 15. Met. 51.

Præterit & Sybarim, Salentinumque Neæthum.

NEALCES, is. m. [Νεάλκης] Pictoris nomen, qui Venerem pinxit, Naumachiam Ægyptiorum & Persarum: item asellum bibentem in litore, & crocodilum ei insidiantem. V. Plin. 35. 11.

NEANDRUS, i. f. [Νέανδρος] Troadis oppidum, postea Perperenne nominatum, teste Plin. lib. 5. cap. 30. Steph. Neandriam appellat.

NEANISCOLOGUS, i. m. [νεανισκολόγος] Scurra aretalogus. Scholiast. ad illud Juvenal. Sat. 8. 191. Planipedes audit Fabios, Nobiles neaniscologos. Salmas. ad Tertull. de Pallio p. 333. Neaniscologi exhibet.

NEANTHES, is. m. [Νεάνθης] Cyzicenus Rhetor, Philisci Milesii auditor. Scripsit libros περὶ πλάνων. & de viris illustribus, ut censet Voss. de Hist. Gr. 1. 15. conf. Maussac. in Harpocr. p. 115. V. & Suid.

NĔĀPŎLIS, is. f. [Νεάπολις] Insignis urbs Italiæ in Lucania, vel potius Campania, aliquando Parthenope dicta, Maronis tumulo clara.

Celeberrimum oppidum Neapolis. Cic pro Rabir. Post. 26.

Fecunda. Lucan. ad Pison. 80. al. Secunda.

Otiosa. Hor. Epod. 5. 43.

Secreta. Stat. 4. Silv. 8. 6.

Est & Neapolis, Africæ propriæ oppidum, ut scribit Pomponius Mela, lib 1. 7. Nunc *Mahomera* dicitur, teste Olivario in Melam. Videtur eadem, Neapolis colonia, Ptolemæo lib. 4. cap. 3.

Neapolis, quæ & Leptis magna Ptolemæo, lib. 4. cap. 3. urbs Syrtis parvæ, vulgo *Tripoli*: in Barbaria regia civitas.

Est item ejus nominis Cariæ urbs ad Iasium sinum, Mela auctore 1. 16.

De Neapoli Syracusarum quarta parte, Cic 6. Verr. 119. Quarta autem est urbs, quæ quia postrema ædificata est, Neapolis nominatur: quam ad summam theatrum est maximum: præterea duo templa sunt egregia, Cereris unum, alterum Liberæ, &c.

NEAPOLITĀNUS, a, um. Adj. [Νεαπολίτης] Qui ex Neapoli est. Cic. 13. Fam. 31. & Plin. 3. 7.

NEARCHUS, i. m. [Νέαρχος] qui cum Alexandro militavit, deque eo historiam scripsit. V. Suid. Voss. Hist. Gr. 1. 10. qui hunc eundem esse censet cui post Alexandri obitum Lyciæ & Pamphyliæ præfectura obtigit, ut refert Justin. 13. 4. 15.

Nearchi cujusdam Tarentini mentio fit apud Cic de Senect. 41.

Nearchus alius Juvenis fuit eximiæ pulchritudinis, cujus formam commendat Hor. 3. Carm. 20. 6.

N E B

NĒBIS, is. f. [Νῆβις] apud Ptolemæum lib. 2. cap. 6. Tarraconensis Hispaniæ fluvius: Bænis Straboni lib. 3. dictus.

NĔBRIDES, um. f. pl. [νεβρίδες] Damarum seu cervorum pelles; quibus uti veteres in Bacchi sacris solebant. νεβρὸς enim dama seu cervus est. Claud. 4. Cons. Honor. 606.

Talis

Digitized by Google

Talis Erythræis incinctus nebrida gemmis
Liber agit currus conf. Sen. Œdip. 438. & Sil. 3. 395.
Asperfæ nebrides vario auro. Stat. 2. Achill. 664.
NEBRITES, æ. f. [νεβρίτης] Gemma Libero patri facra, a nebridum pellium fimilitudine. Plin. lib. 37. cap. 10.
NEBRŎPHŎNUS, i. m. [νεβροφόνος] Nomen canis venatici apud Ovid. 3. Met. 211.
Nebrophonofque valens, & trux cum Lælape Theron. Interpretari licet Hinnulorum interfectorem, παρὰ τὸ νεβρός, quod eft hinnulus, & φονεύω, occido.
NĔBŬLA, æ. f. [νέφος, ὀμίχλη] Vapor a terra atque aquis furgens, qui five ftatim evanefcit, five in altum fublatus convertitur in nubem. Plin. lib. 2. cap. 60. Nebulas nec æftate, nec maximo frigore exfiftere. Apul. de Mundo p. 61. Nebula, inquit, conftat aut ex ortu nubeculæ, aut ex ejus reliquiis. Eft autem exhalatio vaporata; humore viduata, aere craffior, nube fubtilior, cui ferenitas abolitionem infert. Nec aliud eft ferenitas, quam aër purgatus caligine, & perfpicua fincerus.
Amictus nebulæ. Virg. 1. Æn. 416.
Aëreæ. Catull. ad Alphenum, 28. 10.
Atra, Nocturna. Virg. 2. Æn. 356.
Gravis. Senec. Thyefte, 8.
Humentes. Stat. 9. Theb. 454.
Livens. Sil. lib. 6. 282.
Mollis. Plaut. Caf. 1. 5. 47.
Triftes. Stat. 5. Theb. 184.
Volucres. Ovid. 1. Met. 602.
Diluit nebulas Titan. Sil. lib. 5. 57.
Dimovere nebulam. Claud. 1. in Eutrop. 390.
Erigit nebulas campus in cælum. Senec. Theb. 2.
Refolvuntur nebulæ ventis et fole. Ovid. 14. Met. 400.
Scindere obftantes. Ovid. 2. Met. 159.
Velatus nebula. Ovid. 12. Met. 598.
Vomere pinguem lucernæ. i. e. Fumum. Perf. 5. Sat. 181.
Audire quafi per nebulam. h. e. Leviter, non attente. Plaut. Capt. 5. 4. 26.
Nebula erroris. Juven. 10 Sat. 4.
Nebula linea, pro Tenui amiculo lineo, quod nec panni crebritatem, nec telæ denfitatem, fed nebulæ tenuitatem æmulatur pellucidam. Publius Mimographus apud Petron. cap. 55.
Æquum eft induere nuptam ventum textilem,
Palam proftare nudam in nebula linea. Ex Turneb. 1. 19.
Nebula, pro Re nihili. Plaut. Pœn. 1. 2. 62.
Cujus ego nebulæ cyatho feptem noctes non emam. Turneb.
Nebula, pro Nugis. Perf. 5. Sat. 7.
Grande loquuturi nebulas Helicone legunto. Vulgus interpretum Nebulas, Mufas intelligunt, quod fatis eft frigidum. Turneb. Inania & nugacia poetarum figmenta fumis & nebulis fimilia accipit, quæ omnia eis in Helicone, quod Mufarum domicilium eft, nafci videntur, quod Heliconem & Mufas Heliconis incolas, fæpe in fuis poematis appellare, præfertim in principio foleant. Nebulæ enim his in rebus poni folent, unde & Nebulones dicti. Hæc illa.
NEBULŌSUS, a, um. Adj. [νεφώδης, ὀμιχλώδης] Nebulis tectus, vel plenus.
Aër. Plin. lib. 21. cap. 7.
Æftus. Columel. lib. 11. cap. 2.
Ager. Cato cap. 6.
Cælum. Cic. 1. Tufc. 60.
Cubilia Noctis. Stat. 10. Theb. 84.
Litus. Ovid. ad Liviam, 445.
Locus nebulofus, h. e. Tepidus, & frequentibus nebularum humoribus confperfus. Columel. lib. 2. cap. 10.
Mevania nebulofa. Propert. lib. 4. 1. 123.
Palus. Sil. lib. 8. 581.
Saxa. Lucan. lib. 6. 91.
Nomen nebulofum, Translate. Quod cur dicatur obfcurum eft. Gell. 20. 2.
Compar. Cato cap. 6. Qui locus craffus erit, aut nebulofior, ibi amineum majus, &c.
NEBULOSĬTAS, ātis. f. Arnob. 7. Cælum redundantium vaporum nebulofitate eluditur.
NĔBŬLO, ōnis. m. [ἀναιδής] ut ait Donatus, Fur, quod nebulas objiciat: vel Mollis, ut nebula eft: vel Inanis & vanus, ut nebula eft. conf. Non. 1. 67. & Glofl. vet. Ter. Eun. 2. 2. 38.
Nebulonem hunc certum eft ludere. Lucilius,
Nugator quidam et nebulo fit maximus multo. Cic. 1. Att. 9.
Et nebulonem illum, fi quo pacto potes, ex iftis locis amove. Hor. 1. Serm. 1. 103.
— non ego avarum
Cum veto te fieri, vappam jubeo ac nebulonem. Idem 1. Serm. 2. 12.
Fufidius vappæ famam timet et nebulonis. Idem 1. Epift. 2. 28.
Sponfi Penelopes, nebulones, Alcinoique. Ter. Eun. 4. 7. 15.
Sane quod tibi nunc vir videatur effe, hic nebulo magnus eft.
Ex magno aliquo nebulone aliquid audire. Cic. 6. Att. 1.
A nebulone facile eludi. Cic. pro Rofc. Amer. 128.
NEBULO, āre. Tertull. Apol. cap. 35. Elatiffimis & clariffimis lucernis veftibula nebulabant. h. e. Fuligine implebant, quam etiam clariffimæ lucernæ edunt.
NEBŬLUS, āri. Gloff. Gr. Lat. ἀχρεῖος, nebulus.

N E C

Nec, Disjunctiva conjunctio. [οὐδὲ, οὔτε] Cic. de Amicit. 6. Nec enim melior vir fuit Africano quifquam, nec clarior. Feftus, Nec conjunctionem Grammatici fere dicunt effe disjunctivam; ut, Nec legit, nec fcribit: quum fi diligentius infpiciatur, ut fecit Sinnius Capito, intelligi poffit eam pofitam effe ab antiquis, pro Non, ut & in XII eft, Aft ei cuftos nec efit.
Nec, pro Non, ut dictum eft. Cic. 3. de Legib. 10. Senatori qui nec aderit, aut caufa, aut culpa efto.
Nec opinanti, Non opinanti. Ter. Heaut. 1. 2. 12.
Ut hanc lætitiam nec opinanti primus ei objicerem domi. Et And. 1. 2. 9.

Id voluit, nos fic nec opinantes duci falfo gaudio,
Sperantes jam amoto metu, &c. Cic 13. Fam. 19. Ei nec opinanti voluntatem tuam tantum per litteras detuliffe. Idem 1. Tufc. 94. Nonne modo pueros, modo adolefcentes in curfu a tergo infequens, nec opinantes affequuta eft fenectus? Sic 15. Fam. 4 Præfentibus infidiis, nec opinantem liberavi, neque folum ei faluti fui, fed etiam curavi ut cum auctoritate regnaret. Et paulo poft, Plerofque nec opinantes oppreffimus. Idem pro Sull. 54. Nec opinante Faufto, quum is neque fciret, neque vellet, familia eft comparata.
Nec opinata res Volfcos perculit. Liv. 2. 22.
Nec opinato, adverbii vice pofitum, pro Inopinato. Cic. 3. de Fin. 8. Quod quum accidiffet, ut alter alterum nec opinato videremus, furrexit ftatim. Conf in OPINIO.
Nec, fecundo loco pofitum. Ter. Eun. 5. 4. 13.
Quæ dum foris funt, nihil videtur mundius,
Nec magis compofitum quicquam, nec magis elegans.
Nec nihil, neque omnia. Ter. Adelph. 1. 2. 61.
Nec nihil, neque omnia hæc funt, quæ dicit, tamen.
Nec, neque. Liv. 27. 28. Mors Marcelli quum alioqui miferabilis fuit, tum quod nec pro ætate (major jam enim LX annis erat) neque pro veteris prudentia ducis tam improvide iffet.
Nec difpendi facit hilum. quod valet, neque difpendii facit quicquam. Varr. lib. 8. de L. L. 37.
Nec enim illa prima vera eft, ut quemadmodum in fe quifque, fic in amicum fit animatus. i. e. Non enim. Cic. de Amicit. 57.
Nec injuria. Liv. 26. 13. Tanta fanguinis noftri hauriendi eft fitis, nec injuria forfitan.
Nec ita multo poft. Cic. pro Quint. 15. Quo mortuo, nec ita multo poft, in Galliam proficifcitur.
Nec mirum. Cic. de Amicit. 32. Ab his, qui pecudum ritu ad voluptatem omnia referunt, longe diffentiunt: nec mirum: nihil enim altum, nihil magnificum et divinum fufpicere poffunt. Al. Sufcipere.
Nec mora, nec requies. Lucret. lib. 4. 228.
Nec mora, nec requies inter datur ulla fluendi. Hoc imitatus, atque adeo mutuatus eft Virg. 3. Georg. 110. & 5. Æneid. 458 Lambinus.
Nec ficut vulgus, fed ut eruditi folent appellare fapientem. Cic. de Amicit. 6.
Nec vero multitudo pedes novit, nec ullos numeros nunc tenet. Cic. in Orat. 173. Ibid. 118. Nec vero dialecticis modo fit inftructus, fed habeat omnes philofophiæ notos & tractatos locos.
Nec vero, fecundo loco pofitum, pro fed nec. Cic. de Amicit. 59. Negabat ullam vocem inimiciorem amicitiæ potuiffe reperiri, quam ejus qui dixiffet, ita amare oportere, ut fi aliquando effet ofurus: nec vero fe adduci poffe, ut hoc, quemadmodum putaretur, a Biante effe dictum crederet.
Nec vero, fed etiam. Cic. de Amicit. 86. Nec vero in hoc, quod eft animal, fed in iis etiam, quæ funt inanimata, confuetudo valet. Al. Nec modo.
Nec, pro Etiam. Quintil. in Ægro redempto, Perfolvi gratia non poteft, nec malo patri.
Nec malo patri, pro Ne quidem malo patri. Vide in PERSOLVO. H. St.
Nec caput, nec pedes habet, Modus loquendi vulgaris, quum res intricata & impedita eft ita, ut quo te vertas nefcias. Cic. 7. Fam. 32. Propter tuas res ita contractas, ut, quemadmodum fcribis, nec caput, nec pedes: equidem vellem uti pedes haberent, ut aliquando redires.
Nec eo minus, pro Nihilo fecius. Suet. in Othon. cap. 4.
Nec quicquam aliud, pro Tantum. Suet. Neron. cap. 43.
Necnon &. Suet. Vefp. cap. 5. Tanto militum gaudio et favore, ut in gratulatione Imperatorem eum confalutaverint, & fubinde decedentem provincia detinuerint, fuppliciter, necnon & minaciter efflagitantes, aut remaneret, aut fecum omnes pariter abduceret.
Necnon etiam poemata faciebat ex tempore. Suet. de Clar. gram. 23. conf. Varr. R. R. 2. 1. Plin. 7. 53: 10. 43. & 13. 22. Ovid. 4. Trift. 10. 5. & 7. Met. 518. ubi pro Et ponitur.
Non nec quicquam. V. NON. adverbium.
Nec quidem. Plin. lib. 8 cap. 36. de urfis, Procedunt vere, fed mares præpingues: cujus rei caufa non prompta eft: quippe nec fomno quidem faginatis, præter XIIII dies.
Nec omni plebe adverfante. Liv. 2. 41.
Nec tamen. Cic. 4. Verr. 128. Excogitat, inquam, quemadmodum menfe illo legitimo comitia haberentur, nec tamen Herodotus adeffe poffet.
Necne. Cic. 2. Fam. 16. Parthi tranfierint, necne, præter te video dubitare neminem. Idem 2. Catil. 6. Off. 1. 3. Divin. 1. 39. & Tufc. 2. 3. conf. Ter. Heaut. 1. 1. 43.
Nec fufpicari, pro Ne fufpicari quidem. Cic. 1. Acad. 7. Quod bonum quale fit, negat omnino Epicurus fine voluptatibus fenfum moventibus nec fufpicari.
Nec interdum pro Ne prohibendi poni videtur. V. Burm. ad Calpurn. Flacc. Decl. 25. Nec Dii finant. conf. Petron. cap. 105. 112. & 126.
Nec, a Neque factum eft per apocopen extremarum vocalium. Et quia in fine fyllabæ Q fcribi non poterat, tranfivit in C, nam Q & C affines litteræ funt.
NECDUM, pro Non adhuc. Cic. 6. Att. 1. Caffius ineptas litteras mifit: necdum Bibuli erant allatæ. [i. e. Nondum, vel Et nondum.
Necdum illis labra admovi. Virg. 3. Ecl. 43. Idem 1. Æn. 30.
Necdum etiam caufæ irarum, fævique dolores
Exciderant animo. Suet. Auguft. cap. 10.
NECATUS, NECATUR. V. NECO.
NĔCĔPHYLLON, i. n. Laurus, victoriæ folium. Apul. de Herb. cap. 58. [Scribendum Nicephyllon, Νικόφυλλον.
NĔCEPSOS, vel NECHEPSOS, i. m. [Νεχεψώς] Nomen auctoris, de quo Firmic. lib. 8. fic inquit, Hunc locum divinus ille Necepfo, ut remedia valetudinum inveniret, diligentiffime quidem (ut divinum tanti viri potuit ingenium) manifeftis tractatibus explicavit. Plura de illo vide apud Petr. Crinit. de Hon. difc. 19. 12. Aufon. Epift. 19. 18.
Quique magos docuit myfteria vana Necepfos.
NĔCESSE, five NECESSUM, [ἀναγκαῖον, ἀναγκαστόν] eft Nomen. Nam Neceffus, Neceffis, & Neceffitas, & Neceffum lectum eft, inquit Donatus in Eunuch. 5. 5. extr. Dicitur Neceffe, Quod vi aliqua cogente fieri opus eft. A Ceffo verbo, quia non fit in eo ceffandum. Ter. Eun. 5. 5. 27.

Nisi quia necesse fuit hoc facere, id gaudeo. Cic. de Amicit. 47.
Quæ necesse est ut cum aliqua cura res sibi contrarias aspernetur.
Mori necesse est Scipioni. Cic. de Fato, 17.
Corpus mortale aliquo tempore interire necesse est. Cic. 2. de Invent. 170.
Ferre legem Consuli opus esse, sibi necesse non esse. Cic. 1. Fam. 9.
Emas, non quod opus est, sed quod est necesse. Senec. Epist. 94.
Necesse est vendiderit. Cic. 5. Verr. 201. Hoc arator assequi per triennium certo fructu suo non potuit, vendiderit instrumentum necesse est.
Necesse habere, pro Opus habere. Cic. de Opt. gen. Orat. 14. In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere. Idem in Partit. 4. Non habebimus necesse semper concludere. Sic 10. Att. 1. Eo minus habeo necesse scribere, aut etiam cogitare quid sim facturus.
Habere necesse aliquid dicere. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Necessum, idem. Plaut. Asin. 5. 2. 45.

—nauteam
Bibere malim, si necessum est, quam illam oscularier.

Foras necessum est quicquid habeo vendere. Idem Stich. 1. 3. 66.
Necessum est paucis respondere. Liv. 34. 5.
Differre necessum est. Lucret. 2. 724.

NECESSITAS, âtis. f. [ἀνάγκη, χρεία, χρέος] Vis ipsa, quæ nos engit ut aliquid faciamus. Cic. 1. Acad. 29. Quam interdum eandem necessitatem appellant, quia nihil aliter esse possit, atque ab ea constitutum sit, intra quasi fatalem & immutabilem continuationem ordinis sempiterni.
Ultimum & maximum telum necessitas. Liv. 4. 28.
Necessitas est lex temporis Sen. Controv. lib. 4.
Horatius 1. Carm. 35. anteambulatricem Fortunæ dicit esse Necessitatem, Fortunæ dominatum & potentiam constituens, quod quicquid ei collibuerit, nulla vis tanta sit, ut impedire possit. Clavos autem trabales pereleganti fictione & conceptione tribuit Necessitati, quibus omnia figat, firmetque & retineat. Hæc Turnebus.
Efficiendi necessitas. Cic. in Topic. 60.
Vitæ. Cic 1. Off. 158.
Excusatio necessitatis in dicendo atque in scribendo non probatur. Cic. in Orat. 230.
Dira Hor. 3. Carm. 24. 6.
Fatalis necessitas, ut quicquid accidat, id externa veritate, causarumque continuatione fluxisse dicatur. Cic. 1. de Nat. Deor. 55.
Immutabilis. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Sæva. Hor. 1. Carm 35. 17.
Adducere in necessitatem. In ADDUCO.
Adhibere. In ADHIBEO.
Afferre. Cic. 10. Philipp. 2. Sed mihi, P. C. necessitatem attulit paulo plura dicendi sententia ejus, qui rogatus est ante me.
Astrictus necessitate. Cic. 1. de Nat. Deor. 18.
Belligerandum fuit mihi cum fortuna fatali aliqua quasi necessitate. Cic. Post Red ad Quir. 19.
Coactus necessitate feci. Cic pro Cluent. 29.
Constringi necessitate. In CONSTRINGO.
Debetur necessitati vita Cic pro Sext. 47.
Denuntiare ultimam necessitatem. Tacit. 15. Ann. 61. h. e. Mortem indicere.
Deprehendi subita. Quintil. lib. 8. cap. 12.
Damus laudem virtutis necessitati. Quintil. lib. 1. cap. 8.
Dare operam necessitati. Cic. 1. Off. 127. Ipsique necessitati dant operam, ut quam occultissime pareant.
Datur necessitati venia. Cic. 2. Off. 56.
Flagitat tempus & necessitas. Cic. 5. Philip. 54.
Habet mors necessitatem fati. Cic 12. Philip. 30.
Ea quæ habent aliquam necessitatem: pro Quæ necessaria sunt. Cic. 2. de Divin. 18.
Imponere necessitatem sibi. Cic. 4. Att. 5. Ego mehercule mihi necessitatem volui imponere hujus novæ conjunctionis. Idem pro Sull. 35. Mihi de memetipso tam multa dicendi necessitas quædam imposita est ab illo.
Injungere. V. INJUNGO.
Obvenire. Cic. 2. Off. 74.
Parere necessitati. Cic. de Orat. 202. In numeris necessitati parere cogimur.
Tempori cedere, id est necessitati parere, semper sapientis est habitum. Cic. 4 Fam. 9.
Premit necessitas. Cic. pro Rosc. Amer. 97. Quæ necessitas eum tanta premebat, &c.
Proponere necessitatem sibi. Cic. 3. Off. 17. Reliquis autem tribus virtutibus necessitates propositæ sunt ad eas res parandas tuendasque, quibus actio vitæ continetur.
Repugnare necessitatibus. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Servire. Cic. in Orat 230. O virum simplicem, qui nos nihil celat, sapientem, qui serviendum necessitati putet!
Uti. Tacit. lib. 16. Ann. 11.
Necessitates, pro Negotiis instantibus & necessariis. Plin. 3. Epist. 4. Collegæ optimi, meique amantissimi, de communis officii necessitatibus prælocuti, excusare me, & eximere tentarunt.
Pro Necessariis expensis. Cic. pro Cluent. 68. Et sibi nihil, non modo ad cupiditates suas, sed ne ad necessitatem quidem reliquisset. Tacit. Germ. 15. 3. Mos est civitatibus ultro ac viritim conferre Principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum & necessitatibus subvenit. Tacit. 1. Ann. 11. Tributa aut vectigalia & necessitates ac largitiones. conf. Lips. n. 67.
Pro Adversitate. Sen. Epist. 12. Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est. Suet. Cæs. cap. 48. Famem & ceteras necessitates toleraverat. Idem Tiber. cap. 47.
Pro Inopia. Tacit. 2. Ann. 27. 4.
De Justitia libro 5. cap. 16. p. 293. Plant. Ad casas esse redeundum & in necessitate ac miseriis jacendum. Sed in vet. lego, Et in egestate ac mis. puto ex aliqua expositione irrepsisse. H St. Locus est Lactantii Inst. l. c. τὸ Egestate prætulit Cellarius, haud scio an laudem.
Pro Quæstione per tormenta. Tacit. 15. Ann. 57. 2.
Necessitates etiam sunt, Quæ muneris aut officii causa necessario obeundæ sunt. Cels. 1. 2. Nam & intermissus propter civiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus affligit.

Necessitas, Affinitas. C. Cæsar quum Plautiam suasit rogationem, Eidem mihi videor, inquit, pro nostra necessitate, non labore, non opera, non industria defuisse. Significat hic conjunctionem sanguinis vel affinitatem, hoc est affinitatem, vel strictam amicitiam. Ex Gellio lib. 13. cap. 3. Idem 5. 13. extr. & Cæs. 1. Bell. Civil. 8.
Violare necessitatem familiaritatemque. Cic. pro Sulla, 2. V. NECESSITUDO.

NECESSITŪDO, inis. f. [ἀνάγκη] Idem quod Necessitas, & vis ipsa. Necessitate tamen Grammatici distinguunt, dicuntque Jus quoddam & vinculum religiosæ conjunctionis. V. Gell. 13. 3. C. Fronto de Diff. Necessitudo, vel sanguinis, vel meritorum, cum præceptoribus, amicis. Necessitas immutabilis res est. conf. Charis. lib. 1. Cic. 2. de Invent. 170. Fato igitur hanc esse necessitudinem, cui nulla vi resisti potest. [Vide an posterior edit. an ita legatur. H. St. V. totum locum.] Sallust. in Jugurth. cap. 48. pr. Coactus rerum necessitudine, statuit armis certare. Item Catil. 58. Necessitudo etiam timidos fortes facit. Paterc. 2. 50 1 Reddita ratione miserrimæ necessitudinis. Tacit. 3. Ann. 64. 1. Valetudo necessitudinem Principi fecit reditus.
Afferre necessitudinem pugnæ. Tacit. 12. Ann. 30.
Circumventus necessitudinibus. Sallust. in Catil. cap. 21. Petere Consulatum C. Antonium, quem sibi Collegam foresperaret, hominem familiarem, & omnibus necessitudinibus circumventum, &c. h. e. Extreme pauperem & opis egentem.
Simplex & absoluta. Cic. 2. de Invent. 171.
Conservare necessitudinem. Cic. 1. Q. frat. 1. [Nisi hic Amicitia est.
Ad necessitudinem rei satis dictum. Sallust. in Jugurtha cap. 19. extr.
Facere necessitudinem alicui, pro Cogere. Tacit. 3. Ann. 64.
Implicitus necessitudinibus publicis, inquit Plin. Epist. [Videtur idem locus, qui infra sequitur.
Imponere necessitudinem. Sallust. in Catil. cap. 39. extr.
Sum. Tacit. lib. 3. p. 66. Germ. Aut quibus ob egestatem, ac metum ex flagitiis maxima peccandi necessitudo. H. St. Exstant. 3. Ann. 40 3.
Necessitudo, significat etiam Familiaritatem & Conjunctionem quamlibet aut etiam Affinitatem. Cic. 1. Verr. 61. Sic enim a majoribus nostris accepimus, Prætorem Quæstori suo parentis loco esse oportere: nullam neque justiorem, neque graviorem causam necessitudinis posse reperiri, quam conjunctionem sortis, quam provinciæ, quam officii, &c.
Hospitium, necessitudo & familiaritas. Cic. 13. Fam. 20. Cum Lyso Patrensi est mihi quidem hospitium vetus, quam ego necessitudinem sancte colendam puto: sed ea causa etiam cum aliis compluribus, familiaritas tanta nullo cum hospite.
Contubernii necessitudo. Cic. pro Planc. 27.
Liberorum. Cic. 13. Fam. 11.
Fraterna. Cic. pro Quint. 16.
Paternæ magnæ, veteres & justæ necessitudines. Cic. 16. Att. 16. 11. paternas enim magnas, & veteres & justas necessitudines, magnum attulit accessionem tua voluntas erga me.
Religiosa quadam necessitudine imbutæ amicitiæ. Quintil. lib. 1. cap. 2. de Condiscipulatu.
Necessitudine aut benevolentia quos conjunxit natura aut voluntas, &c. habuntur. Auctor ad Herenn. lib. 4. 52.
Nomina necessitudinum. Cic. pro Cluent. 199. Atque etiam nomina necessitudinum, non solum naturæ nomen & jura mutavit: uxor generi, noverca filii, filiæ pellex. [Necessitudinum nomine quid intellexerint veteres, V. in NECESSARIUS.
Adductus summa necessitudine & summa conjunctione, eos commendabat. Cic. 13. Fam. 28.
Adjungere ad necessitudinem suam bonos viros. Cic. 13. Fam. 12.
Æquare se in amicitiæ conjunctionisque necessitudine superiores cum inferioribus debent. Cic. de Amicit. 71.
Accessionem afferre ad veteres necessitudines. In ACCEDO.
Attingere aliquem summa necessitudine. V. ATTINGO.
Conjungere necessitudinem cum aliquo. Cic. 6. Verr. 145.
Constituta necessitudo officii. Cic. pro Cluent. 117. Cum altero vetus & magnus usus & summa utriusque officii constituta necessitudo est.
Effecerunt summam necessitudinem magna ejus officia in me & in meos. Cic pro Deiot. 39.
Habere aliquam necessitudinem aut cognationem cum aliqua re. Cic. in Orat. 186.
Implicitus alicui & privatis & publicis necessitudinibus. Plin. 7. Epist. 11. ad Fabatum
Intercedit alicui necessitudo cum altero. V. INTERCEDO.
Jungere aliquos mutuis inter semetipsos necessitudinibus Suet. Aug cap. 48.
Jungi cuipiam aliqua necessitudine. Suet. Aug cap. 62. Rursus cap. 17. &c.
Oblivisci familiaritatis necessitudinisque. Cic. pro Muren. 7.
Parare necessitudines. In PARO.
Recipere aliquem in. Cic. 13. Fam. 18. Ut Lysonem in fidem necessitudinemque tuam recipias.
Repudiare officium. Cic. 1. Verr. 61. Ut aut causa mihi suscipienda fuerit, aut officium necessitudinis repudiandum.
Som. ut, Necessitudo est mihi cum. Cic. 11. Fam. 22. Cum Appio Claudio C. F. summa mihi necessitudo est.
Erant mihi cum illo amicitiæ necessitudines. Cic. pro Sext. 39.
Necessitudines pro Necessariis, ut sunt Cognati, Affines &c Suet. Aug. cap. 16. Remisit tamen hosti judicato necessitudines, amicosque omnes. Idem Tiber. cap. 50. Odium adversus necessitudines in Druso primum fratre detexit. Deinde meminit & Uxoris & Matris. Tacit. 3. Hist. 59. 7. Vitellius respectu suarum necessitudinum nihil in Domitianum atrox parabat.
Habere necessitudines in. Cic. pro Planc. 19. Dubitatis, quia est in Tribus, in quibus magnas necessitudines habet Plancius, quam ille sua edideri, judicarit officia ab hoc observatas, non largitione?

NECESSĀRIUS, a, um. Adj. [ἀναγκαῖος] Quod est necessum. Cic. 5. Verr. 60. Quominus miremini Siculos, re necessaria coactos, auxilium a patronis, a Consulibus, ab Senatu, ab legibus, a judiciis petiisse. i. e. Necessitate.
Maxime necessarios. Cic. 2. Fam. 5. Non dubitavi id a te per litteras petere, quod mihi omnium esset maximum, maximeque necessarium. V. MAGIS.
Casus necessarius & fatalis, opponitur Voluntario. Cic. 10. Philipp. 19.

An quum illum necessarium, & fatalem pæne, casum non tulerimus, hunc feremus voluntarium?
Conclusio necessaria. Cic. in Topic. 57.
Consecutione ea necessaria simplex conclusio efficitur. Cic. 1. de Invent. 45.
Leges fatales ac necessariæ. Cic. de Univers. 37.
Oratio necessaria & Voluntaria, contraria. Cic. pro Rosc. Com. 15. Illa superior fuit oratio necessaria, hæc erit voluntaria.
Necessarium ad. Cic. 14. Fam. 20. Item cetera, quæ sunt ad victum necessaria. Idem 2. de Nat. Deor. 151. Nos e terræ cavernis ferrum elicimus, rem ad colendos agros necessariam. Et de Fato, 44. Neque eam causam esse ad assentiendum necessariam concedet.
Expetuntur divitiæ ad usus vitæ necessarios. Cic. 2. Off. 25.
Facere necessaria. Quintil. lib. 1. cap. 9.
Necessarium dictu. Plin. lib. 12. cap. 24.
Compar. Tertull. cap. 5. de Habit. mulier.
Necessariores operæ. Idem de Anima cap. 4. &c.
Necessarii, [οἱ ἀναγκαῖοι τῷ γένει] sunt, ut Gallus Ælius ait, Qui aut cognati, aut affines sunt, in quos necessaria officia conferuntur præter ceteros. Hæc Festus. conf. Gell. 13. 3. Cic. 13. Fam. 23. Nam & privignus est M. Cæsii, mei maxime & familiaris & necessarii. [Necessitudinum nomine comprehendunt veteres omnes eas Conjunctiones, quas vel Natura, vel Sors, vel ea officiorum commercio Pietas fecit. Itaque Necessarios vocant Consanguineos, Cognatos, Affines, Collegas forte lectos, Hospites, Præceptores, Condiscipulos, Domesticos, aut alioqui veteri usu conjunctissimos &c. conf. NECESSITUDO.
Amicus & necessarius communis. Cic. pro Cluent. 57. Quamobrem tota ista res per Stalenum potius, hominem ab utroque alienissimum, sordidissimum, turpissimum, quam per bonum aliquem virum ageretur, & amicum necessariumque communem.
Familiaris ac necessarius meus. Cic. pro Sull. 2.
Necessarius & propinquus. Cic. pro Muren. 73.
A necessariis tuis necessario meo noli pati injuriam fieri. Cic. ad Brut. 6. Idem 13. Fam. 29.
Adjective, Cic. 11. Fam. 28. Mortem hominis necessarii graviter ferre. Nepos, 14. 6. Homo tam necessarius.
NECESSARIE, Adv. [ἀναγκαίως] Cic. 2. de Invent. 44. Necessarie demonstrantur ea, quæ aliter, ac dicuntur, nec fieri, nec probari possunt. Papin. l. 52. Tertull. de Jejun. cap. 11.
NECESSARIO, similiter Adv. [ἐξ ἀνάγκης] Cic 4. Tusc. 7. Nullisque unius disciplinæ legibus astricti, quibus in philosophia necessario pareamus. Idem 3. Q. frat. 1. Id facit Appius nonnunquam necessario, ut quum tabellarios constituerit mittere, &c. Et 5. Fam. 21. Unum medius fidius tecum diem libentius posuerim, quam hoc omne tempus cum plerisque eorum, quibuscum vivo necessario. Ter. And. 4. 1. & Cic. 4. Fam. 9.
NECESSO, āre. Fortunat. lib. 2. Mart.

—nisi quod natura necessat.

NECESSITO, āre. Idem. Vox barbare philosophantium. ut, Astra inclinant, non necessitant.
NECMANCIPI, V. Mancipi, indecl. in MANCEPS.
NECHON, i. Genus aromatis ideo admixtum ut dulcia diu durent. Apic. 1. 14. ubi Græcum esse dicit. conf. Idem 7. 6.
NECHUS, [Νεχὼς] Aliis Nechao, [Νεχαὼ] Filius fuit Psammitichi & successor, Ægypti rex, cui filius Psammis in regno successit, teste Herodoto lib. 7.
NECO, āvi, ātum, & necui, nectum, [κτείνω, φονεύω] āre. Interimere, interficere. Diomedes, Neco, necui, verumtamen & necavi legimus: ut nectus, & necatus. Et huc differre volunt: necui, quasi suffocavi: necavi, quasi ferro occidi. Unde Necem, Cædem appellamus. Idem sentit & Priscianus. Verum hæc Diomedis & Prisciani differentia sæpe infringitur. Valla, Ego sentio generalem significationem necatus, specialem vero nectus. Nec unquam nectus dicitur sine certo genere mortis: ut, Enectos siti Tantalos. Cæs. 3. Bell. Gall. cap. 16. Itaque omni Senatu necato, reliquos sub corona vendidit. Liv. 1. 11. de Tarpeia virgine proditrice, Obrutam armis necavere. Phædr. 4. 18. 4. Colubra necuit hominem.
Necari ac trucidari. Cic. pro Lege Manil. 7.
In amne necari. Ovid. 2. Fast. 385.
In eum, qui parentem necavisset, nullum supplicium constituit Solon. Cic. pro Rosc. Amer. 70.
Afflatu aliquem. Ovid. 3. Met. 49. De serpante quodam.
Ferro. Hor. 2. Sarm. 7. 58.
Morsu aliquem. Ovid. Rem. Amor. 421.
Odore tætro aliquem. Lucret. lib. 6. 787.
Vinculis, verberibus, atque omni supplicio cruciatum aliquem necare. Cic. pro Lege Manil. 71.
Necantur herbarum radices. Columel. lib. 2. 4.
Legumina. Plin. lib. 22. cap. 25.
Indolem rectam necas. Senec. Hippol. 4.
Necatus sum, Præter. pass. usurpat Varro lib. 9. de L. L. 3. Sic & Necabor, futurum.
NECANS, antis. Partic. [κτείνων] Ovid. 2. Amor. 14. 22.

Vidissem nullos matre necante dies. Plin. 22. 23.

NECĀTUS, a, um. Partic. [φονευθεὶς] ut,
In tormentis necatus Zeno Eleates. Cic. 3. de Nat. Deor. 82.
Necatus fame. Quintil. lib. 3. cap. 6. Hinc est, adulter loris cæsus, vel fame necatus. Apul. 3. Met.
Necatus veneno. Auctor ad Herenn. Si accusator dixerit ab reo hominem veneno necatum.
Apex cum stirpe necatæ. Ovid. 1. Fast. 363. conf. Paterc. 2. 18. 2.
NECTUS, a, um aliud Partic. semper sine ferro dicitur. V. Priscian. lib. 9. 2. de Conjug. & Diomed. lib. 1. Nullum tamen verbi simplicis exemplum afferunt, sed Compositi Enectus, q. V. in ENECO.
NECANDUS, a, um. Partic. Cic. 9. Att. 9. Antiquissimam & sanctissimam parentem, patriam fame necandam putent.
NECATŪRUS, a, um. Partic. [φονεύσων] Ovid. 1. Trist. 2. 36.

Ore necaturas accipiemus aquas.

NECĀTOR, ōris. m. Vet. Gloss. Necator, φονεὺς, ἀνδροφόνος. Macrob. 1. Saturn. 12. Marti dicatur, Deo plerumque hominum necatori. Lampid. Commod. cap. 18. Necator civium.

NECOPINANS, NECOPINATUS, NECOPINUS, a, um. Adj. V. Nec pro Non, in NEC, & Opinus in OPINUS.
NECRECTE, Adv. Male. Plaut. Bacch. 1. 3. 11. Necrecte quæ tu in nos dicis. V. Parei Lex. Crit. p. 777. al. Nec recte.
NECROCORINTHIA, orum. n. pl. [νεκροκορίνθια] h. e. Corinthiorum defuncti, dicebantur Vasa Corinthia, tam ænea, quam fictilia, quæ eversa Corintho e mortuorum sepulchris eruebantur. V. Strab. lib. 8.
NECROMANTĪA, æ. f. [νεκρομαντεία] Divinatio quæ fit per mortuos, ut apud Lucanum quum mortuus suscitatus, eventum belli Pharsalici Sexto Pompeio prædixit. νεκρὸς enim mortuus dicitur: μαντεία, divinatio. Cic. 1. Tusc. 37. Inde Homeri tota νέκυια: inde ea, quam meus amicus Appius νεκυομαντεία faciebat: inde in vicinia nostra Averni lacus,

Unde animæ excitantur, obscura umbræ, &c. Alii legunt, Quæ meus amicus, &c. ut, Necromantia dicatur numero plurali. V. Camerar. in Tusc. & Victorius Var. Lect. lib. 5. cap. 15. Plin. lib. 35. cap. 10. de Nicia pictore Atheniensi: Opere ejus, Nemea advecta ex Asia Romam a Silano, quam in curia diximus positam: item Liber pater in æde Concordiæ: Hyacinthus, quem Cæsar Augustus delectatus eo, secum deportavit Alexandria capta, & ob id Tiberius Cæsar in templo ejus dicavit hanc tabulam. Ephesi vero est Megabyzi sacerdotis Dianæ sepulchrum, Athenis necromantia Homeri. (Alii legunt Necyomantia, eodem sensu.) Hanc vendere noluit Attalo regi talentis sexaginta, potiusque patriæ suæ donavit, abundans opibus. Eam Plinius tabulam intelligit, in qua Niciam ex Homeri descriptione pinxerat Ulyssem ad inferos descendentem, umbrasque mortuorum alloquentem. V. NECYIA, & Lex. Pitisc.

NECROMANTES, æ. [Νεκρομάντης] &
NECROMANTICUS, i. m. [νεκρομαντικὸς] Isidor. 8. 9. Necromantici sunt, quorum præcantationibus videntur resuscitati mortui divinare, & ad interrogata respondere, &c.
NECROPOLIS, is. f. [Νεκρόπολις] Ægypti oppidum est, triginta non amplius stadiis ab Alexandria distans: ita dictum, quod ibi Cleopatra, admota uberibus aspide, sese interemerit.
NECROTHŸTUS, a, um. Adj. [νεκρόθυτος] Mortuis consecratum. Tertull. de Spect. cap. 13. Oculos & aures ab idolothytis & necrothytis voluptatibus abstinere.
NECTANĔBIS, is. [Νεκτάνεβις] vel NECTANĔBUS, i. m. [Νεκτανέβως] Ægypti rex, de quo Plutarch. & Nepos Agesil. cap. 8. apud Plin. 36. 9. & Tertull. de Anima 57. legitur Nectabis. V. Bos ad Nepot 12. 2. 1. & 17. 8. 6. Scribitur & Nectanabis, Nectanabus, Nectenabus &c.
NECTAR, ăris. n. [νέκταρ] inquit Festus, significat Deorum potionem. Cic. 1. Tusc. 65. Non enim ambrosia deos, aut nectare, aut juventute pocula ministrante lætari arbitror. V. Macrob. 1. de Somn. Scip. cap. 2.
Nectar, sunt qui interpretentur Vinum in Lydiæ Olympo concinnatum favis permistis & floribus odoratis. Succinit Alcman quoque. Sappho etiam ambrosiæ craterem dicit. Sed nec Homerus esse deorum potionem nectar, novisse creditur. Hæc Cælius lib. 7. cap. 13. Significat autem Nectar, Immortalitatem; a νη quod privationem significat, & κτείνω occido. conf. C. Horn. Hist. Philos. 1. 4. qui ex Hebræis fontibus vocem derivat, unde voluptatem denotat, quæ ex contemplationibus oritur. Ovid. 1. Met. 111.

Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant.

Odoratum. Ovid. 4. Met. 250.
Nectar pro Odore. Prudent. Cath. 11. de Nat. Dom. 68.

Fragrassa nardo & nectare. Lucret. 2. 847.
Et nardi florum nectar qui naribus halant.

Nectaris flos; de cibis lautioribus. V. Chiliad.
Baccheum, Vinum. Stat. 2. Silv. 2. 99.
Nectar, pro Melle, per translationem. Virg. 1. Æn. 437.

—stipant & dulci nectare cellas. Martial. lib. 4. 32.
Et latet, & lucet Phaethontida condita gutta,
Ut videatur apis nectare clausa suo. i. e. Melle.

Hyblæum. Stat. 3. Silv. 2. 118.
Liquidum. Virg. 4. Georg. 164. Pro Melle.
Nectar, pro Suavitate. Hor. 1. Carm. 13. 13.

Non, si me satis audias,
Speres perpetuum, dulcia barbare
Lædentem oscula, quæ Venus
Quinta parte sui nectaris imbuit.

Perpetuum, subaudi Amatorem. Quinta parte, &c. Eleganter, ait Porphyr. quia in quinque partes fructus amoris esse partitus dicitur, visu, alloquio, tactu, osculo, concubitu: unde & Terentianum illud (Eun. 4. 2. 12) Tamen extrema linea amare haud nihil est. Hæc ille. Sui nectaris, Dulcedinis, voluptatis. [Mea quidem sententia proprie accipi debet, quasi Venus ipsa nectaris sui partem aliquantulam asperserit puellæ basiis, ut suavitatem iis conciliaret; Nisi potius Oscula, labia intelligit. V. antecedentia.
NECTARĔUS, a, um. Adj. [νεκτάρεος] Martial. lib. 13. 108. de Mulso.

Attica nectareum turbatis mella Falernum.

Aquæ nectareæ. Ovid. 7. Met. 707.
Flores. Claud. de Nupt. Hon. 209.
Fontes. Idem Ibid. 209.
NECTARIUS, a, um. Adj. Idem. Apul. Florid. 4. 42. Crateram bibi universæ Philosophiæ, inexplebilem, nectariam. Nectaream Elmenh. p. 163.
NECTARIA, æ. f. Herba, de qua Plin. lib. 14. cap. 16.
NECTARION, i. n. [νεκτάριον] Helenium. Diosc. 5. 40. Al. 66.
NECTARITES, æ. m. [νεκταρίτης] Potio ex herba nectarea facta. Plin. lib. 14. cap. 16.
NECTO, nexui & nexi, nexum, [ἄρω, πλέκω] ĕre. Ligare, jungere. Propert. lib. 3. 8. 37.

At tibi, qui nostro nexisti retia lecto.

Nectere aliquid ex duabus rebus, pro Res duas in unum concinnare. Senec. Epist. 67.
Brachia nectare. Ovid. 6. Fast. 329.
Catenas alicui. Hor. 1. Carm. 29. 5.
Comam myrto. Ovid. 1. Amor. 2. 23.
Coronam alicui. Hor. 1. Carm. 26. 7.
Opus aranea nectit sub trabe. Ovid. 1. Amor. 14. 8.
Vincula. Virg. 6. Ecl. 23.
Africus in glaciem frigore nectit aquas. Propert. lib. 4. 3. 48.
Nectere aliud ex alio. Cic. 3. de Finib. 74. Quid, non sic aliud ex alio necti.

Digitized by Google

nectitur, ut non, si ullam litteram moveris, labent omnia? Idum 1. de Legib. 52. Sed videtisne quanta series rerum sententiarumque sit, atque ut ex alio alia nectantur?

Carmina dissona. Stat. u. Silv. 2. 114.
Causas inanes. Virg. 9. Æn. u19.
Dolum nectere alicui: Idem quod Circumvenire dolis. Liv. 27. 28.
Gaudia mutua inter se. Lucret. lib. 5. 852.
Jurgia cum aliquo. Ovid. 2. Amot. u. u5.
Laqueum alicui. Hor. 1. Epist. 19. 31.
Moras alicui. Valer. 3. Argon. 374.
Nefas & fœdera necte. Valer. 3. Argon. 503.
Nodis tribus nectere. Virg. in Pharmaceutria v. 77.

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores:
Necte, Amarylli, modo, & Veneris die vincula necto. Ex antiqua veneficiorum & cautionum consuetodine id scriptum est. Nam in his numerabant nodos, vincula, & necessitates. Synesius, [illegible] Ex Turneb. Adverf. 19. 22.

Necti. Liv. 8. 28. p1. Eo anno plebi Romanæ velut aliud luitium libertatis factum est, quod necti desierunt. [Sed in emendatis libris est Quod ligari nexu desietunt. At cap. uod. extr. Cautumque in posterum ne necterentur. Necti autem proprie dicebantur cives Ro. qui, si solvendo non essent, u creditore, veluti mancipia, in compedibus aut in nervo teuebantur. ; iidemque Nexi, & Nexu vincti dicebantur.

NECTENS, entis. Partic. Cic. 4. Acad. 7. Cetera series sequitur majora uectens.

NECTENDUS, a, um. Partic. ut,
Nectendæ coronæ. Hor. 4. Carm. 11. 3.

NEXUS, a, um. Partic. [πεπλεγμένος] Cic. 3. Tusc. 17. Omnes enim inter se nexæ & jugatæ sunt. De virtutibus.
Aliæ ex aliis aptæ & necessitate nexæ causæ. Cic. 5. Tusc. 70.
Causa causæ nexa rem ex se gignit. Cic. 1. du Divin. 1u5.
Manus nexæ ex ordine. Ovid. 8. Met. 747.
Res nexa pignori. Martianus in l. Res quæ. D. de jure fisci, res autem nexas pignori distrahere procuratores possunt.
Pedes par mutua nexi. Virg. 7. Æn. 66. V. MUTUUS.
Nexi, Justin. 21. 4. & 2. u. sunt Vincti captivi. Epit Liv. 6. Nexos ex. solveret. conf. supra lu ipso verbo.
Nexi (ut dictum est in NEXUS, ex Varrone) sunt Liberi homines, qui operas suas in servitute pro pecunia, quam debebant, domino præstabant.
Nexi ob æs alienum. Liv. 8. 23. pr.
Nexorum & mancipiorum jura. Cic. 1. du Orat. 173.

NEXUM, i. n. Lucret. 2. 405. Inter se nexa. Cic. pro Cæcin. 102. Non sustulit horum nexa. V. NEXUS, ûs.

NEXIO, ônis. f. Idem quod Nexus. Arnob. lib. 5. adversus Gentes. Ad. de Martian. Capell. 1. 4. & 5.

NEXUS, ûs. m. [πλοκή] Ipsa ligatio. Plin. lib. 8. cap. 12. Bellantesque cum iis perpetua discordia dracones, tantæ magnitudinis, ut & ipsos circumflexu facili umbiant, nexuque nodi præstringant.
Arcto luctantis uexu pectora. Ovid. 6. Met. 242. V. Burm. ad Quintil. u. 1u. pr.
Dunsi. Stat. 5. Theb. 564.
Duros nexus solvere. Claud. u. de Rapt. Proserp. 186.
Firmis nexibus compagem superstruere. Tacit. 4. Ann. 62. 2.
Multiplex. V. MULTUS.
Recurvo serpunt hederæ. Ovid. 3. Met. 664.
Vipereus. Stat. 6. Theb. 8.
Volubiles. Ovid. 3. Met. 41. de serpente quodam.
Legis uexus, translate. Tacit. 3. Ann. 28. 6.
Nexus, Nodus. Plaut. Mil. 4. 4. 44.

Idem & com nexu in humero, lævo expapillato brachio,
Præcinctus. Al. Id connexum in.

Nexus, sive Nexum, est Genus obligationis civilis, qua corpus utiam ut pignus afficitur: ut ait Budæus. Varro de L. L. lib. 6. 5. Nexum Manilius scribit, omnu, quod per libram & æs geritur, in quo sint mancipia. Mucius, Quæ per æs & libram fiunt, ut obligentur, præterquam quæ mancipiu dentur. Hoc verius esse, ipsum verbum ostendit, de quo quæritur. Nam idem, quod obligatur per libram, neque suum fit, inde nexum dictum. Liber, qui suas operas in servitute pro pecunia, quam debebat, dum solveret, nexus vocatur, ut ab ære obæratus. Hoc C. Popillio rogante, Sulla Dictatore, sublutum ne fieret, & omnes qui bonam copiam jurarent, ne essent nexi, dissoluti. Hæc Varro. Festus lib. 12. In nexu suut hæc, testamenti factio, nexi cautio, nexi liberatio. Nexum æs apud antiquos dicebatur pecunia, quæ per nexum obligatur. Cic. pro Cæcin. 102. Deinde quod Sulla ipsa ira tulit de civitate, ut non sustulerit horum nexa atque hæreditates. Idem in Pared. 5. Non ita dicunt eos esse servos, ut mancipia, quæ sunt dominorum facta nexu, aut aliquo jure civili. Et 7. Fam. 31. Nisi haberem socium studiorum meorum Atticum nostrum, cujus quum propriom te esse scribis mancipio & nexu, meum autem usu & fructu, contentus isto sum. V. Liv. 8. 28. & Cæl. Rhodig. lib. 12. cap. 20. & 21. & Lex. Pitisc.
Nexu vincti, solutique se undique in publicum proripiunt. Liv. 2. 23. ubi Sigon. Nexi legit. V. not. ejus.
Liber a nexu pignoris. Papinian. In lege Si paterfamil. D. Familiæ erciscundæ.
Liberare venditorem u nexu venditi. Ulpian. in l. Si non sortem. §. Adeo. D. de condict. indeb.
Inire nexum, Lege nexus addici, inquit Budæus. Vinciri, illigari, & retineri atque astringi. Liv. 7. 19.
Obligare se nexu. Cic. pro Muren. 23. Quod si in his rebus repetendis, quæ mancipi sunt, is periculum judicii præstare debet, qui se nexu obligavit: profecto etiam rectius in judicio Consulis designati, is potissimum Consul, qui Consulem declaravit, auctor beneficii Pop. Romani, defensorque periculi esse debebit.

NEXILIS, u. Adj. [πλεκτὸς] Quod nectitur: sicut Textile, quod texitur. Lucret. lib. 5. 1349.

Nexilis ante fuit vestis, quam textile tegmen.

Connubii nexilis inscia. Prudent. Cathem. 3. 75.
Coronis nexilibus redimita turba. Senec. Agam. 36u.

Hederæ nexiles. Ovid. 6. Met. 1u8.
Loricæ squama nexilis. Sil. 5. 140.
Sinus. Ovid. 1. Amor. 14. u5.

Quam se præbuerant ferro patienter & igni,
Ut fieret torto nexilis orbe sinus. al. Flexilis. Cincinnum

dicit, qui est annulatus capillus.
Thorax nexilis. Stat. 4. Theb. 495.

NEXIBILIS, u. aliud Adj. Ammian. 29. 13. Nexibili adseveratione [illegible] Mendaciis callide connexis.

NEXUOSUS, a, um. Adj. Nodosus. Claud. Mamert. de Stat. Anim. 1. [illegible] Nexuosissimas quæstiones in minutias resolvere.

NEXO, ävi, äre: & NEXO, ui, nexum, [πλέκω] ere, secundum Priscianum, frequentativum a Necto. Virg. 5. Æn. 279.

Nexantem nodis, seque in sua membra plicantem.

NEXOR, äri. duponens, [immo Pass.] untiquom. Lucret. lib. 2. [illegible]

Pars etiam brevibus spatiis nexantur ab ictu. i. e. Copulantur,

cohærescunt per plagam, & ictum. Quidam habent Vexantur, [illegible] mendose.

NĔCŬBI, [μήπου] Adverbium loci, Ne alicubi, id est, Ne in aliquo loco, & semper duo verba postulat: ut, Jossi necubi mihi præsto [illegible] Ne in ullo loco. Liv. 25. 33. extr. In id omni cura intentus, necubi [illegible] æquo se committeret loco. Varr. 1. R. R. cap. 45. Si erunt [illegible] secuti, videndum necubi aqua consistat.
Necubi, pro Nusquam. Liv. uu. u. Hispanos & Afros, (id omne [illegible] erat robur exercitus,) admistis ipsorum impedimentis, necubi [illegible] sistere coactis necessaria ad usum deessent, primos ire jussit. Ζήτ. an sint hic duo verba. H. St. Et duo verba adsunt, [illegible] Nusquam positum est, verum potius Ne usquam.
Necubi suppressus pereat gener. Lucan. 9. 1058.
Necubi tibi ob causam istam videas blanditus. Apul. Apol.

NĔCUNDE, Adv. loci, [μήποθεν] i. e. Ne ex aliquo loco. Liv. 2[illegible] extr. Necunde ab stationibus Punicis conspiceretur.

NĔCYIA, æ. f. [νεκυία] trisyll. Cic. 1. Tusc. 37. Inde Homeri νεκυία, i. e. Illa mortuorum fabula, quæ in Odyss. λ. Ita enim vocatur illa Odysseæ, qua fingitur Ulysses ad inferos descendisse, umbrisque loquutus fuisse. V. NECROMANTIA.

NECROMANTIA, æ. f. [νεκρομαντεία] Vaticinium ex mortuis. [illegible] natio quæ fit evocatis Manibus ex inferis. νεκρὸς, mortuus, μαντεία, divinatio, vaticinium. V. NECROMANTIA.

NĔCYDALUS, i. m. [νεκύδαλος] Insecti genus, e quo [illegible] bombyx. Plin. lib. 11. cap. 22.

N E D

NĔDA, æ. f. [Νέδη] Fluvius erat in Messeniorum, qui populi sunt Græciæ, ure, de quo in Apollinis quodam oraculo,

[illegible] Νέδης [illegible],
[illegible] Hujus visuntur fontes in Lyceo monte

Ex Cælio lib. 18. cap. 9. V. Pausan. Messen. p. 13u. Wech.
Fuit & Neda nympha, una ex his quæ Jovem educarunt, a qua [illegible] ceo fons appellationem ducat, cujus quæ fuerit olim vis, vide apud [illegible] lium lib. 24. cap. 17. ex Pausan. Messen. p. 143. Wech.

NĒDUM, [μὴ ὅτι, μὴ ὅπως, μήτι δὴ] Conjunctio, significat Non solum. Duobus tantum modis usurpatur. Uno quum utramque sententiam [illegible] dem claudimus verbo: ut, Funderem pro te sanguinem, nedum pecuniam. Cic. 7. Fam. u9. Erat enim multo domicilium hujus urbis (quum quidem hæc urbs) aptius humanitati, & suavitati tuæ, quam tota Peloponnesus, nedum Patræ. Liv. u4. 40. Militi quoque, nedum [illegible] decoro habitu. Tacit. 13. Ann. 15. Pueri sobrios quoque convictus, [illegible] dum temulentos, ignorantis. Altero modo accipitur Nedum, quum [illegible] utrique sententiæ verbum accommodamus: ut, Funderem pro te sanguinem, nedum tibi pecuniam crederem. Ter. Heaut. 3. 1. 43.

— Satrapes si fiet
Amator: nunquam sufferre ejus sumptus queat,
Nedum tu possis. Ex Vallæ lib. 2. Hor. de Arte Poet. 6[illegible]
— mortalia facta peribunt,
Nedum sermonum stet honos, & gratia vivax.

Nedum, Sed etiam. Cic. 10. Att. 16. extr. Tu quoniam quartanam [illegible] & nedum morbum removisti, sed etiam gravedinem, te vegetum [illegible] in Græcia siste, & litterarum aliquid interea. Sic legit Budæus. [illegible] autem exemplar legit, Novum morbum; & Non modo morbum, [illegible] Lambinus sequitur. V. not. Varior. Idem 9 Att. 8. Nedum hominum humilium, ut nos sumus, sed etiam amplissimorum virorum con[illegible] ex eventu, non ex voluntate a plerisque probari solent.
Nedum ut, aliter. Sed inepti nomen ad multa ac diversa per[illegible] Nam & risus, & gestus, & vestitus ineptus dicitur, nedum ut [illegible] aut sermo dicatur aut jocus. H. St. Videntur Pontani verba, sed [illegible] notationem culter abstulit.

N E F

NĔFANDUS, a, um. Adj. [ἄρρητος, ἀθέμιτος, ἀθέμιτος, [illegible]] Quod non est fandum. Virg. 1. Æn. 543.

At sperate Deos memores fandi atque nefandi.

Amor nefandus. Valer. 8. Argon. 385.
Arma. Cic. ad Brut. 10. Contraque ejus arma nefanda, præsidia, [illegible] ublata sunt, Cæsaris consilio & auctoritate firmavi.
Bellum. Virg. 1u. Æn. 572.
Concubitus. Ovid. 6. Met. 540.
Crimina. Senec. Hippol. 6.
Domus. Ovid. 6. Met. 601.
Enses. Virg. u. Æn. 155.
Facta. Ovid. 2. Fast. 850.
Gens. Virg. 3. Æn. 653.
Institutum. Cic. pro Domo, 132.
Manus. Ovid. 3. Met. 731.
Odia. Virg. 5. Æn. 785.
Scelere nefando imbuta tellus. Catul. Argon. 62. 397.
Vir. Virg. 4. Æn. 497.
Superl. Justin. 26. 4. 11. Nefandissima quæque tyrannicæ crudelitatis exercuit.

NEFARI

NEFANS, antis. Adj. Idem. [ἀθέμιτος] Lucil. Sat. lib. 3.
Tantalus qui pœnas ob facta nefantia pendit. Varr, E 30, inquit, eam ſupperias, quæ tunc mihi nec res, nec ratio eſt, diſſolvat, atque omnia nefantia. Antiquum & obſoletum eſt. Nonius, 8. 47.

NEFARIUS, a, um. Adj. [ἀσεβής, ἄνομος] Sceleratus. Non. 1. 290. Nefarii proprietatem lib. 1. de vita Populi Rom. Varro patefecit, a farre quod adoreum eſt, quo ſcelesti uti non debeant, non triticum, ſed far, hoc quoque idem ſignificat, quod qui indigni ſunt qui vivant, nefarii vocantur. Aſconius Pædian. in 3. Verr. 6. Nefandum eſt, non fandum. Nefarium, quod ſacra polluit, farre pio ſolita celebrari: ergo Nefarii, ſacrilegi. Cic. 2. Off. 51. Ita habendum eſt religioni, nocentem aliquando & nefarium, impiumque defendere.
Atreus nefarius. Hor. de Arte Poet. 186.
Facinus. Cæſ. 7. Bell. 38.
Latrocinium. Cic. 3. Verr. 132.
Promulgatio. Cic. 1. Fam. 5.
Scripta. Catul. ad Fundum, epigr. 48. 18.
Scelere nefario obſtringere aliquem. Cæſ. 2. Bell. Civil. 32.
Nefarium, ſubſtantive apud Liv. lib 9. 34. Niſi eo nefario Rempub. obſtrinxeris, quod ominari etiam reformidat animus.

NEFARIE, [ἀσεβῶς] Cic. 2. Verr. 56. Quum multa libidinoſe, multa crudeliter in cives Rom. atque in ſocios, multa in deos, hominesque nefarie fecerit. Conf. 1. Verr. 38. & 3. Verr. 6.

NEFAS, indecl. n. [ἀθεμιτουργία] Impium facinus, & exſecrabile ſcelus.
Capitale nefas. Lucan ad Piſon. 43.
Dirum. Virg. 4. Æn. 563.
Exſecrandum regiæ cædis. Senec. Troad. 2.
Grande, & morte piandum. Juven. 13. Sat. 54.
Immane audere. Virg. 6. Æn. 624. Idem 4. 563.
Lacrimabile. Stat. 9. Theb. 882.
Maculoſum. Hor. 4. Carm. 5. 22.
Mos, & lex maculoſum, edomuit nefas. i. e. Turpe adulterium: vel forte Maculoſum, quia qui ex adulterio concipiuntur, non ſolent referre maritos. [Immo Parentes.
Vetitum nefas. Hor. 1. Carm. 3. 26.
Admittere vaſtum. Senec. Herc. OEth. 7.
Aggredi aliquod. Ovid. 7. Met. 71.
Advertere. Sil. lib. 3. 127.
Committere aliquod. Ovid. 7. Met. 427.
Concipere mente. Ovid. 10. Met. 404.
Contrahere. V. CONTRAHO.
Diſſimulare. Virg. 4. Æn. 305.
Edere aliquod. Stat. 8. Theb. 68.
Excidit ore tantumne nefas patrio? Virg. 2. Æn. 658.
Facere. Ovid. 11. Met. 70.
Geminere ingens. Senec. Octav. 6.
Paſſa corpore. Ovid. 10. Met. 331.
Prohibere. Virg. 3. Æn. 197.
Purgare. Sil. lib. 11. 199.
Solvere. Ovid. 2. Faſt. 44.
Suadere alicui. Ovid. 1. Met. 392.
Suſtinere. Ovid. 3. Amor. 9. 44.
Nefas ſit. Cic. de Amicit. 39. Æque autem nefas ſit tale aliquid & facere rogatum, & rogaſſe. Idem 15. Fam 21. Mihi nefas ſit oblivisci.
Nefas dictu. Cic. de Senect. 12. Quorſum igitur hæc tam multa de Maximo? Quia profecto videtis nefas eſſe dictu, miſeram fuiſſe talem ſenectutem.
Dictu nefas prodigium. Virg. 3. Æn. 365.
Nefas habetur. Plin. lib. 3. cap. 5.
Sæpe interſeritur Interjectionis vicem obtinens. Virg. 8. Æn. 687.
— & ultima ſecum
Bactre vehit, ſequiturque (nefas!) Ægyptia conjux.
Fas & nefas. Hor. 1. Carm. 18. 10.
Cum fas atque nefas exiguo fine libidinum
Diſcernunt avidi.
Per fas & nefas. Proverb. Liv. 6. 14. Id vero accendit animos, ut per omne fas ac nefas ſecuturi vindicem libertatis viderentur.
Nefas, pro Homine nefario. Virg. 2. Æn. 585.
Extinxiſſe nefas tamen, & ſumpſiſſe merentes
Laudabor pœnas. Helenam intelligit.
Nefas, pro Impoſſibile. Hor. 1. Carm. 24. 20.
Durum, ſed levius fit patientia
Quicquid corrigere eſt nefas. Quo modo etiam a Cicerone uſurpatur in Timæo 4. Atque illum quidem quaſi parentem hujus univerſitatis invenire difficile: & quum jam inveneris, indicare in vulgus, nefas. Sic enim reddidit, quod Plato dixit ἀδύνατον.

NEFASTUS, a, um. Adj. ut, Nefaſti dies, Quibus non licet jus fari. Ovid. 1. Faſt. 47.
Ille nefaſtus erit, per quem tria verba ſilentur,
Faſtus erit, per quem lege licebit agi. Tria hæc verba ſolennia intelligit Ovidius, Do, Dico, Addico, quæ omnem juris actionem & ſententiam indicant. V. Macrob 1. Saturn. cap. 6. Varro de L.L. lib. 5. 7. Faſti dies, quibus certa verba legitima ſine piaculo Prætoribus licet fari. Ab hoc Nefaſti, quibus diebus ea fari jus non eſt: & ſi fati ſunt, piaculum faciunt. V. FASTI.
Nefaſti dies, N littera notabantur, inquit Feſtus.
Nefaſtos dies. Suet. Tiber. cap. 53. pro Atris & inauſpicatis dixit, quod perperam fieri cenſet Gell. 4. 9.
Nefaſtus, pro Nefarius. ut, Nefaſtum habetur prolibare diis. Plin. lib. 14. cap. 19.
Nefaſtum & dirum. Cic. 2. de Legib. 21. Quæque augur injuſta, nefaſta, vitioſa, dira defixerit, irrita, infectaque ſunto. Al. Infeſtaque.
Quid intactum nefaſti liquimus? Hor. 1. Carm. 35. 35. h. e. Nefarii. Acron.
Acheron nefaſtus. V. ACHERON.
Frutices. Plin. lib. 20. cap. 11.
Locis nefaſtis impoſuere delubra. Stat. 1. Theb. 274.
Spiritum nefaſtum ferro exigere Senec OEdip. 14.
Terra. Liv. 6. 28. I. e. Infauſta & ominoſa, inquit Budæus.

NEFRENS, & NEFRENDIS, is. dubii gen. Nefrendes, Arietes dixerunt antiqui, inquit Feſtus, quod dentibus frendere non poſſint. Alii dicunt Nefrendes, Infantes eſſe nondum frendentes, id eſt frangentes. Livius, Quem ego nefrendem alui, lacteam immulgens opem. Sunt qui Nefrendes, Teſticulos dici putent, quos Lanuvini appellant Nebrundines, Græci νεφροὺς, Prænestini Nefrones. Hactenus Feſtus. Varro 2 de R R. cap. 4. Porci, amiſſo nomine lactentis, dicuntur nefrendes, ab eo quod nondum fabam frendere poſſint, id eſt frangere. Fulgent. de Priſco Serm. n. 5. Porcum caſtratum nefrendem vocari ait, quaſi ſine νεφροῖς, i. e. renibus. conf. infra NEFARIUS.

N E G

NEGABUNDUS, NEGATIO, &c. V. NEGO.

NEGLECTUS, V. NEGLIGO.

NEGLIGO, lexi, lectum. [ἀμελέω, ὀλιγωρέω, ἀπαναίνομαι, μετίημι, περιορῶμαι, ὑπεροράω] ere. Contemnere, non curare, quaſi ne legere quidem, nec videre dignari, inquit Perottus. Cic. 4. in Catil. 23. Quæ quum ita ſint, Patres Conſcripti, pro imperio, pro exercitu, pro provincia, quam neglexi, pro triumpho, cæteriſque laudis inſignibus, &c.
Legere, & non intelligere Negligere eſt. In illo vulg. dicto. H. St. In præf. Catonis diſtich. præmiſſa.
Prætermitti ab aliquibus & negligi. Cic pro Cluent. 130.
Aſpernari & negligere. Cic. pro Roſc. Amer. 4. Quorum ego neque benevolentiam erga me ignorare, nec auctoritatem aſpernari, nec voluntatem negligere debeam.
Imperium alicujus. Cæſ. 3. Bell. Gall. 7. Nihil hunc ſe abſente pro ſano facturum eſſe arbitratus, qui præſentis imperium neglexiſſet.
Injurias alicujus, Inultas linquere. Cæſ. 1. Bell. Gall. 35. extr.
Mandatum alicujus. Cic. pro Roſc. Amer. 112.
Minas alicujus negligere, & Horrere, contraria. Cic. pro Quint. 92.
Negotium aliquod non negligere, eſt Diligenter illud curare. Ter. Phorm. 1. 2. 4.
Amo te, & non neglexiſſe habeo gratiam.
Ornamenta. V. ORNO.
Periculum fortunarum & capitis pro amico, Poſtponere, Non timere. Cic. 14. Fam. 4. Periculum fortunarum & capitis ſui præ mea ſalute neglexit. Al. Pro.

NEGLIGENS, entis. Partic. [ἀμελὴς, ῥᾴθυμος, ὀλίγωρος] Qui nihil curat.
Negligens & Diſſolutus. Cic. 5. Verr. 162. Quoniam pater tam negligens & diſſolutus eſt. Ibid. 6. 113. Negligentes ac diſſoluti ſi cupiamus eſſe, qui poſſumus?
Improvidi & negligentes duces. Cic. 7. Att. 19.
Socors & negligens ipſius natura tardavit. Cic. de Clar. Orat. 239.
Negligens de alieno: Plin. 4. Epiſt. 13. Nam qui fortaſſe de alieno negligentes, certe de ſuo diligentes erunt. i. e. De alieno beneficio recte collocando parum ſolliciti.
Negligentem facere. Ter. And. 2. 3. 23.
Sed ſi te æquo animo ferre accipiet, negligentem feceris. i. e. Efficies ut ille non curet poſthac.
Negligens in amicis eligendis. Cic. de Amicit. 65. Et in illis quidem parandis curam adhibere: in amicis eligendis negligentes eſſe.
Negligens in aliquem. Cic. 13. Fam. 1. Non te in me illiberalem, ſed me in ſe negligentem putabit.
Negligens ſui. Senec. lib. 1. de Ira. 2.
Amicorum, inimicorumque. Tacit 3. Hiſt. 38.
Compar. Catull. in Aſinium, 12. 3.
Tollis lintea negligentiorum.
Modo parcior, modo negligentior. Suet. Galb. 14.
Barba negligentior. Senec. Epiſt. 5. pr. [An Neglectiorem?
Negligentior circa Deos ac religiones. Suet. Tiber. cap. 69.
Superl. Lat. Pacat. Paneg. Theod. 31. Negligentiſſimus vernula. al. Neglectiſſimus.

NEGLIGENTIA, æ. f. [ἀμέλεια, ῥᾳθυμία, ὀλιγωρία] Incuria & indiligentia quod dicitur. Ter. And. 1. 1. 44.
Ex Andro commigravit huc viciniæ,
Inopia & cognatorum negligentia
Coacta.
Negligentia fortunæ. Senec. de Vita beata. 5. i. e. Contemptus rerum fortuitarum.
Negligentia litterarum Pompeii. Cic. 8. Att. 11. In eo ineſt quod perfunctorie, frigide & ſine amoris ſignificatione ſcriberentur.
Negligentia, pigritia, inertia, &c. quos tutari debent, deſertos eſſe patiuntur. Cic. 1. Off. 29.
Negligentia aliquid faciendi. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Agreſtis & inhumana. V. INHUMANUS.
Craſſa. Ulpian. in l. Nec ſupina. D. de jur. & fact. Ignor. Ut neque negligentiæ craſſæ, aut nimia ſecuritas ſatis expedita ſit.
Diligens. Cic. in Orat. 77. Illa ipſa contracta & minuta non negligenter tractanda ſunt, ſed quædam etiam negligentia eſt diligens. Oxymoron ſchema eſt.
Diſſoluta negligentia prope dolum eſt. I. e. Proxime accedit ad dolum. Ulpian. in l. Si fidejuſſor. in princip. D. Mandati.
Non ingrata. Cic. in Orat. 77. Habet ille tanquam hiatus concurſu vocalium molle quiddam, & quod indicet non ingratam negligentiam, de re hominis, magis quam de verbis, laborantis.
Summa. Paulus in l. Regula. D. de juris & fact. ignorant.
Adducere in. V. ADDUCO.
Contemptum negligentia aliquid. Cic. de Aruſp. Reſp. 21.
Corrumpit animum negligentia, diligentia comparat divitias. Auctor ad Heren. lib. 4. 20.
Negligentia tua id fecit. i. e. Quod te negligat. Ter. Phorm. 3. 9. 27.
Fugere agreſtem & inhumanam. Cic. 1. Off. 130.
Impediri negligentia. V. IMPEDIO.
Plectimur negligentia, cum multis in rebus, tum maxime in amicis & deligendis & colendis. Cic. de Amicit. 85.

NEGLECTUS, a, um. Partic. [ἀμεληθεὶς, ἀπημεληθεὶς] ut,
Abjectus & neglectus vir. Cic. 3. de Finib. 66.
Apparatus neglectus. Gell. 13. 11.
Capillos neglectos coercebat vitta. Ovid. 2. Met. 413.
Coma. Ovid. 3. de Arte Am. 153.

Facies-

Digitized by Google

Facies neglecta peribit. Ovid. 3. de Arte Am. 105.
Fides. Ovid. 21. Epist. 234.
Forma. Ovid. 1. de Arte Am. 509.
Incendia neglecta. Hor. 1. Epist. 18. 85.
Tellus. Stat. 5. Silv. 3. 164.
Virtus. Hor. in Carm. fecul. 59.
Relinquere aliquid neglectum. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Superl. Stat. 7. Theb. 165.
Scilicet e cunctis ego neglectissima natis
Progenies.

NEGLECTE, Adv. Compar. Hieron. Epist. 25. 1. Neglectius incedere.

NEGLECTIM, Adv. Catal. vet. Poet. p. 203. Lindebr. Non amo neglectim.

NEGLECTIO, ōnis. f. Cic. pro Muren. 4. Amicorum neglectio.

NEGLECTUS, ûs. m. [ἀμέλησις] Ter. Heaut. 2. 3. 116. Neutiquam hæc res neglectui est mihi. al. Neglecta. Plin. 7. 51. A somno moventium neglectum.

NEGLIGENTER, Adv. [ἀμελῶς, ἀμελῶς, ἀπημελῶς] Ter. Heaut. 2. 3. 50.
Capillus passus, prolixus, circum caput
Rejectus negligenter.
Negligenter & Diligenter, contraria. Cic. pro Rosc. Com. 7. Quid est quod negligenter scribamus adversaria? quid est quod diligenter conficiamus tabulas?
Temere ac fortuitu, inconsiderate negligenterque ne quid agamus. Cic. 1. Off. 103.
Tractanda non negligenter minuta sunt. Cic. in Orat. 74.
Negligenter, Per contemptum. Suet. de Claris gram. cap. 9. Librum etiam, cui est titulus Perialogos, edidit, continentem querelas de injuriis, quas professores negligenter ab ambitione parentum acciperent.
Compar. ut, Adservare negligentius aliquid. Cic. pro Cæcin. 73. Plin. Epist. 1. 12. Vereor ne negligentius vivam.
Superl. Senec. Epist. 63.

NĔGO, [ἀντίφημι, ἀπόφημι, ἀρνέομαι, ἐξαρνέομαι] āre. Nihil aliud est quam dicere aliquid non esse, quod & Infitiari, Infitias ire. Ter. And. 1. 1. 120.
— ego illud sedulo
Negare factum: ille instat factum.
Nega, nega nunc, Equiti Romano, homini honesto, judici tuo, credi oportere. Cic. pro Rosc. Com. 43. Hoc cum vehementi animi affectu dictum est.
Fateri & Negare, contraria. Cic. de Clar. Orat. 76.
Impone. Ovid. 13. Met. 741.
Obstinate. V. OBSTINO.
Manifesta. Ovid. 4. Epist. 111.
Negat tantum, sed quoque. Liv. 3. 48. pr. Decemvir alienato ad libidinem animo, negat ex hesterno tantum convicio Icilii, violentiaque Virginii, cujus testem populum Romanum habeat, sed certis quoque indiciis compertum se habere, nocte tota coetus in urbe factos esse, ad movendam seditionem. Nempe
Ab eodem negandi verbo interdum pendent duo commata, quorum alterum negative, alterum positive intelligendum, ut Cic. 13. Fam. 29. Non possum dicere eum præfuisse, neque possum negare eum affuisse, sed non plus duobus aut tribus mensibus. Sic Lactant. 5. 21. Epicurei quidem esse Deos, sed curare quicquam negant. V. Burm. ad Quintil. Decl. 10. 16. & paulo infra, Alicubi Negare &c.
Negare, de Facto etiam dicitur, pro Renuere. Ter. And. 2. 3. 5.
Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te transferet. Virg. 10. Æn. 435.
Egregii forma: sed queis fortuna negarat
In patriam reditus. Juven. 1. Sat. 79.
Si natura negat, facit indignatio versum. V. Gron. Diatr. Stat. cap. 45. vel Burm. ad Quintil. Decl. 13. 17.
Oranti negavit ista. Stat. 12. Theb. 403.
Præcise alicui. Cic. 8 Att. 4.
Ingrata fronte aliquid. Propert. lib. 1. 10. 23.
Accessum. In ACCEDO.
Accessus terra paterna negat. Ovid. 10. Epist. 64.
Alimenta miseris. Ovid. 5. Trist. 8. 13.
Cursum alicui. Virg. 7. Æn. 9.
Formam mihi natura negavit. Ovid. 15. Epist. 31.
Officium manus negat. Ovid. 21. Epist. 246.
Opem negavit patriæ. Ovid. 3. Epist. 96.
Præmia alicui. Ovid. 7. Met. 376.
Stimulis negare, Non obedire calcaribus. Lucan. lib. 8. 3. de Pompeio fugiente,
Cornipedem exhaustum cursu, stimulisque negantem
Magnus agens, &c. h. e. Qui ictus calcaribus non tamen promoveretur. [Immo Stimulis agens negantem, i. e. Tardum.
Veniam. Ovid. 10. Met. 38. Idem 2. Fast. 830.
Quam, dixit, veniam vos datis, ipsa nego.
Negare, pro eo quod barbari dicunt. *Dicere quod non.* Cic. de Amicit. 60. Negabat ullam vocem inimiciorem amicitiæ potuisse reperiri, quam ejus qui dixisset, &c. Ibid. 18. Negant quemquam virum bonum esse, nisi sapientem. Idem 6. Verr. 19. Negant isti onerariam navem maximam, &c. Sic 4. Acad. 11. & 73. Et 5. Verr. 50. Nego quenquam esse vestrum, quin sæpe audierit, socios, &c. Idem pro Cluent. 111. Et jam querimur sæpe hominibus novis non satis magnos in hac civitate esse fructus? nego usquam fuisse majores. Budæus. Curt. 4. 1. 17. Negaverunt quenquam patrio more in id fastigium recipi nisi regia stirpe ortum. Liv. 28. 27. Negate vos id omnes fecisse. conf. Petron. cap. 129. & Nepos 9. 4. 1.
Negat & Ait, contraria. Ter. Eun. 2. 2. 21. Negat quis, nego: ait, aio. V. NEGANS Partic.
Alicubi Negare, ubi non convenit parti posteriori. Lampridius in Alex. Severo pag. ult. Scio sane plerosque negare, hunc a Senatu Cæsarem appellatum esse: sed a militibus. Pro, Sed dicere a militibus esse appellatum. Sic & apud alios notavi. Sic in Epistola Aurelii Commodi Severi, apud Jul. Capitol. vel potius Æl Spartianum, Nam qui principem unum in rep. negat esse debere, quique asserit a senatu oportere totam remp. regi. H. St. Locus prior est cap. 64. extr. alter ad finem vitæ Clod. Albini. ubi plena locutio exhibetur, in priora vero exemplo decurtata. Simile est illud Ter. And. 3. 5. extr.

Namque hoc tempus, præcavere mihi me, haud te ulcisci sinit. conf. loc. Cic. ex 10. Att. 4. in Non modo affertur, in NON, & paulo supra.
Negaris esse domi. Martial. lib. 2. 5.
Negatur, impers. [ἀπόφαται] Ovid. 2. de Arte Am. 243.
Si tibi per tutum, placidumque negabitur ire Heinf. Planumque.
Negatur eis in Tarentino agro Picus Martius. Plin. lib 10 cap. 29.

NEGANS, antis. Partic. [ἀποφατικὸς, ἔξαρνος] Cic. in Topic. 49. Sunt etiam valde contraria alia quæ appellantur negantia, ea ἀποφατικὰ Græci, contraria aientibus: ut Si hoc est, illud non est. Justin. 16. 4. 4. Utrisque negantibus. Idem, 31. 1. 7.

NEGĀTUS, a, um. aliud Partic. ut,
Via negata. Hor. 3. Carm. 2. 22.
Cupimus negata. Ovid 3. Amor. 4. 17.
Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata.

NEGANDUS, a, um. Partic. [ἀποφατέος] ut,
Auxilium non negandum. Ovid. 15. Met. 648.

NEGĀBUNDUS, a, um. Adj. [ἔξαρνος] Festus, Negabundum pro negante dixere veteres. Onomast. vet. Negabundus, ἔξαρνος.

NEGANTIA, æ. f. [ἀπόφασις] pro Negatione. Cic. in Topic. 57. Deinde addunt conjunctionum negantiam, hic, Non & hoc est, & illud: Hoc autem, non igitur illud.

NEGĀTIO, ōnis. f. [ἀπόφασις, ἄρνησις] Cic. pro Sull. 39. Quum is qui de omnibus scierit, de Sulla se scire negarit, eandem vim esse negationis hujus, quam si extra conjurationem hunc esse se scire, dixisset. Idem de Fato 16. Quid est quod non possit illo modo ex connexo transferri ad conjunctionum negationem?
Negatio, infitiatioque facti. Cic. in Partit. 102.

NEGĀTOR, ōris. m. Prudent. Cathem. 1. 58.
Flevit negator denique. Tertull. advers. Hæret. cap. 11. Fidem meam deferens negator invenior. Idem de Fuga in persec. cap. 1.

NEGĀTRIX, īcis. f. Prudent. Apoth. 549.
— Christum confessa, triumphat
Gens infida prius: Christi sed victa negatrix
Subditur imperio, dominos sortita fideles.

NEGĀTŌRIUS, a, um. Adj. ut, Actio negatoria. Ulp. l. 5. Uti frui. §. ult. ff. Si ususfruct. V. Confessorius, in CONFITEOR.

NEGĀTĪVUS, a, um. Adj. [ἀρνητικὸς, ἀποφατικὸς] Quod negat. Cajus leg. 237 de Verb. signif. Duobus verbis negativis. & Ulp. l. 5. pr. D. Si ususfr. Actio negativa.

NEGITO, [ἀποφάσκομαι] āre. frequent. Lucret. lib. 4. 911.
Ne fieri negites, quæ dicam, posse: retroque, &c. Plaut. Merc. prol. 50.
Abnuere: negitare adeo me natum suum. conf. Bacch. 5. 2. 76. Et Sallust. Jugurth. cap. 12. Cic. 4. Acad. 22. Cum multos annos esse negitavisset. al. Negavisset.
Renuit, negitatque Sabellus. Cruquius, quum antea legeretur Negat atque Sab. & certe, est istud valde [illegible], ut ait. H. St. Locus est Horatii Ep. 1. 16. 49. Est autem hæc lectio codicis Blandiniani multum Cruquio laudati.

NEGŬMO, āre. Antique pro Negare. Fest. V. Lauremb. Antiqu. p. 239.

NĔGŌTIUM, i. n. [πρᾶγμα, πρᾶγμα, πραγματεία] Labor, occupatio. Ter. prol. Hec. 26.
Ut in otio esset potius, quam in negotio. Auctor ad Heren. lib. 1. 1. Etsi negotiis familiaribus impediti. Cic. 12. Fam. 18. Etsi periniquo patiebar animo te a me digredi, tamen eo tempore me consolabar, quod & in summum otium te ire arbitrabar, & ab impedientibus magnis negotiis discedere.
Negotii nunc sum plenus. Plaut. Pseud. 1. 3. 146.
Rei familiaris negotio, servorum diligentia cognoscitur. Cic. pro Rosc. Amer. 121.
Atrox. Sallust. in Catil. cap. 29. Itaque (quod plerumque in atroci negotio solet) Senatus decrevit, ut darent operam Consules, ne quid Respublica detrimenti caperet.
Aurarium. V. AURUM.
Carbonarium. In CARBO.
Dapaticum. V. DAPS.
Forensia. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Humana. Juven. 14. Sat. 164.
Lautum, i. e. Egregium. Cic. 6. Att. 1. Est enim lautum negotium. h. e. Egregia mea provincialis administratio.
Magna negotia magnis adjutoribus egent. Paterc. libro 2. sub finem.
Provinciale. V. PROVINCIALIS.
Sævum. Hor. 3. Carm. 29. 49.
Umbratica negotia, i. e. In quibus vigor animi & corporis elanguescit, & quodammodo effeminatur. Gell. lib. 3. cap. 1.
Abstinere a. V. ABSTINEO.
Accersere ad aliquod. In ACCERSO.
Administrare. In ADMINISTRO.
Agitur negotium. Quintil. lib. 3. cap. 5.
Agere negotium suum, Alienis se non immiscere. Cic. 1. Off. 125.
Agere negotium publicum. Plin. 1. Epist. 10. ad Attium.
Attingere negotium. Cic. 13. Fam.
Attribuere. In ATTRIBUO.
Commentari. In COMMENTOR.
Conficere aut deponere. Cic. 7. Att. 5.
Conficere paucis verbis negotium. Cic. 2. de Divin. 103.
Conficere de negotio. Cic. 1. Fam. conf. CONFICIO.
Constare alicui negotium, i. e. Molestiam. V. CONSTO.
Contrahere negotium. Cic. 15. Att. 12.
Curo alicujus. Hor. 2. Serm. 3. 19.
Excussus propriis aliena negotia curat.
Decedere de negotio. V. DECEDO.
Decidere negotia, i. e. Absolvere. Hor. 1. Epist. 7. 59. Et Suet. Vesp. cap. 21.
Dedo tibi istuc negotii. V. DEDO.
Deferre negotium. Cic. 1. Att.
Dejicere de negotio. Petron. cap. 56. Senec. Epist. 88.
Detinari negotiis, vel Dilitoris. Auct. ad Heren. lib. 4. 40.

Dare

Digitized by Google

Dare negotium, h. e. Committere. Cic. 6. Verr. 93. Et negotium datur Quæstoribus & Ædilibus, ut nocte vigilias agerent ad ædes sacras.
Dare alicui de re aliqua. Cic. pro Domo 52. Nepos 7. 10. 4.
Dare & imperare quoddam negotium alicui. Cic. 6. Verr. 50.
Dimittere a negotio. Ulp. l. 69. ff. pro socio. V. Cujac. 4. Observ. 17.
Efficere negotium. Cic. 12. Fam.
Emergere ex negotiis. Cic. 5. Att. 10.
Exhibere alicui negotium, i. e. Molestiam. Cic. 1. de Nat. Deor. 86.
Expedire negotium. Cic. 13. Fam. 31.
Explicare negotium. Cic. 5. Att. 12.
Facessere negotium, Exhibere molestiam. Cic. 3. Fam. 10. Quum est allatum ad nos de temeritate eorum, qui tibi negotium facesserent, &c. Loquitur de Intentato crimine.
Facere negotium, Idem. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Facere negotium, pro Accusare. Ulpian. in l. Qui judicio. De accusat. Quive ob accusandum, negotiumve faciendum, pecuniam accepisse judicatus erit. Sic legit Budæus. Quædam tamen exemplaria, Facessendum negotium habent. V. infra Negotium pro Accusatione.
Fugere negotia. Cic. 13. Fam.
Gerere bene. Cic. pro Quint. 62. Eques Romanus locuples, sui negotii bene gerens. i. e. Cui res prospere succedunt.
Gliscentibus negotiis. Tacit. 11. Ann. 22.
Habere magna, ampla, & expedita negotia. Cic. 1. Fam. 3.
Habebat permagna negotia. Hor. 1. Serm. 7. 4.
Habe tuum negotium: nec quid res mea familiaris postulet, quam ego non curo, sed quid velim, existima. Cic. 12. Att. 22. extr. Habe tuum negotium, i. e. Existima tuum esse negotium. Hæc res tibi curæ sit, item ut si tua res esset. Et lib. 13. 49. Habuit suum negotium Gallus, ut scribit. i. e. Hac de re ita laboravit, ut si res ipsius ageretur: Duxit suum negotium. *Il en a fait son propre fait.* Fam. 13. 43. Æque a te peto, ac si mea negotia essent.
Impediri negotiis. Cic. 2. Att. 1.
Impendet negotium. V. IMPENDEO.
Implicari negotiis contrahendis. V. IMPLICO.
Implicari molestiis operosisque. Cic. 1. de Nat. Deor. 62.
Imponere alicui negotium. Cic. 8. Fam. 8.
Influentia negotia. V. INFLUO.
Insenescere negotiis. Tacit. 4. Ann. 6.
Insistere negotium aliquod. V. INSISTO.
Instituere. V. INSTITUO.
Intendere se alienis. Tacit. 11. Ann. 7.
Interesse & præesse certis quibusdam. Cic. 1. Fam. 6.
Invertere. V. INVERTO.
Legare alicui. V. LEGO.
Mandare negotium. Cic. 13. Fam. 26.
Maturare in MATURUS.
Mittere in. V. MITTO.
Negligere aliquod. V. NEGLIGO.
Objicere negotium. Plaut Curc. 2. 34.
Obire. V. OBEO.
Obrui negotiis. Cic. 1. Q. frat. 5.
Offerre se alienis, Sine mandato ea subire. Julianus in l. Si is qui. D de recept. rei jud.
Perficere negotia. Cic. 10. Fam.
Præponere negotio. Cic. 13. Fam. 4.
Procurare negotia. Cic. 13. Fam. 43.
Recusare negotium. Cic. 15. Fam. 1. extr.
Removere se a. Cic. pro Cluent. 43.
Subire. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Sum. ut, Est mihi negotium, quod barbari dicunt, *Habeo ad faciendum.* Plaut. Amph. 1. 1. 194. Ter. Adel. 4. 5. 8.
Imo? nam mirabar quid hic negotii esset tibi.
Est mihi negotium cum. Cic. 8. Fam. 8. Ut existimarent homines Pompeio cum Cæsare esse negotium. Nepos 14. 7. 1.
Negotii nihil est, pro Nihil est quod agam. Plaut. Aul. 2. 7. 7.
Suscipere, administrare, & conficere negotium. Cic. 13. Fam. 11.
Suscepit libens exsecutionem ejus negotii. Tacit. 3. Ann. 31.
Negotium sustinere. V. SUSTINEO.
Tractare negotia. Cic. Totum hoc negotium ita agas, ita tractes.
Trahunt me invisa negotia Romam. Hor. 1. Epist. 14. 17.
Transigere susceptum, Cic. pro Quint. 76.
Tueri negotium. Cic. 8. Att. 13.
Tument negotia. Cic. 14. Att. 4.
Videre negotia, pro Curare. Cic. Sed valebis, meaque negotia videbis.
Negotium sæpe pro Re vel Causa ponitur, ut χρῆμα Græcis.
Sed quid negotii est, quamobrem succenses mihi? Plaut. Capt. 3. 5. 12. i. e. Quid rei est, quare irascereris mihi?
Salsum. Cic. 16. Att. 12. De Ἡρακλείδῃ Varronis, negotia salsa. i. e. Facete scripsisti de Ἡρακλείδῃ Varronis. [l. 2. Res salsa.
Ita negotium est. Plaut. Mil. 2. 6. 43. i. e. Ita oportet, Res ipsa exigit.
Negotium, pro Difficultate, ut
Plusculum negotii in aliquibus causis est. Cic. 2. de Orat. 99.
Habere negotii multum in re aliqua. Cic. 5. Fam. 6. Adhibui diligentiam, quoties Senatus fuit, ut adessem: plurimumque in eo negotii habui.
Oppugnabam oppidum Pindenissum tanto negotio, tantis opibus. Cic. 2. Fam. 9.
Nullum negotium est, quin occidam. Plaut. Capt. 3. 3. 10. h. e. Dubium non est quin, &c.
Negotii nihil est, pro Est facile. Cic. 2. de Fin. 54. Quam scilicet comprimere nihil est negotii.
Magnum negotium est navigare, atque id mense Quintili. Cic. 5. Att. 12.
Non sine negotio aliquid facere. Plin. lib. 21. cap. 10.
Nullo negotio, pro Facile. Cic. pro Rosc. Amer. 80. Tu hoc propter multitudinem sicariorum, nullo negotio facere potuisti. Idem 10. Att. 4. Jurabat ad summam, quod nullo negotio faceret, amicissimum mihi Cæsarem. cont. Justin. 1. 7. 5. Cic. pro Rosc. Amer. 21. Quum pater hujusce Sext. Roscius, homo tam splendidus & gratiosus, nullo negotio sit occisus.
Recuperari aliquid posse nullo negotio. Cic. 11. Fam. 21.
Negotium, Cura, molestia, sollicitudo. Ter. prol. Andr. 2.
Id sibi negotii credidit solum dari.
Populo ut placerent, quas fecisset fabulas. Donatus, Negotium modo pro molestia, & cura, non labore.

Negotium, pro περίστασιν. Quintil. lib. 3. cap. 5. extr. Negotium est congregatio personarum, locorum, temporum, causarum, modorum, casuum, factorum, instrumentorum, sermonum, scriptorum & non scriptorum. Causam nunc intelligimus ὑπόθεσιν, negotium περίστασιν. Hæc Fabius. Peristasis, Latine Circumstantia dici potest.
Aliquando Litem, vel Accusationem denotat. V. JCtos. Tertull. ad Scap. extr. Quod aliud negotium patitur Christianus, nisi suæ sectæ? V. Facessere & Facere negotium supra.
Mercaturam etiam significat. ut, Bithyna & Cibyratica negotia. Hor. 1. Epist. 6. 33. Hinc Negotiari & negotiator, est Mercari & mercator. Enn. apud Gell. 19. 10.
Otio qui nescit uti plus negotii habet,
Quam cum est negotium in negotio. V. NEGOTIANS, Partic.
NEGOTIŎLUM, i. n. dimin. [πραγμάτιον] Cic. 3. Q. frat. 20. Erit nescio quid negotioli.
NEGOTIĀLIS, e. Adj. [πραγματικός] Ad negotium pertinens. Cic. 1. de Invent. 14. Hæc constitutio, quam generalem nominamus, partes nobis videtur duas habere, juridicialem, & negotialem. Idem 2. 62.
Locus negotialis. Quintil. lib. 3. cap. 6. Idem lib. 2. cap. 21. Eique locum in ethice negotialem assignans, id est πραγματικόν.
NEGOTIŌSUS, a, um. Adj. [πολυπράγμων] Quod est negotiis plenum. Sallust. Catil. cap. 8. extr. Quia prudentissimus quisque negotiosus maxime erat.
Cogitatio & actio negotiosa. Cels. lib. 4. cap. 24.
Dies sacri, & Negotiosi, opponuntur. Tacit. 13. Ann. 41.
Provincia negotiosa & molesta. Cic. pro Muren. 18. Habuit hic lege Titia provinciam tacitam & quietam: tu illam, cui quum Quæstores sortiuntur, etiam acclamari solet, Hostiensem non tam gratiosam & illustrem quam negotiosam & molestam.
Res negotiosa, Difficilis. Plaut. Stich. 2. 3. 31.
Tergum negotiosum, Cui facessitur negotium. Plaut. Mil. 2. 5. 37.
Compar. Sen. de Ira, 2. 13. Quid ira laboriosius? Quid clementia remissius? Quid crudelitate negotiosius?
Superl. Negotiosissimum opus. Augustin. Retract. 1. 18. Vir negotiosissimus. Idem Epist. 54.
NEGOTIOSĬTAS, ātis. f. Gell. 11. 16. πολυπραγμοσύνη.
NEGOTIOR, [ἐμπολάω, ἐμπορεύω, πραγματεύομαι, ἐμπορεύομαι] ari. Negotia exercere, & mercaturæ operam dare. Cic. 3. Off. 58. Quum se Syracusas otiandi (ut ipse dicere solebat) non negotiandi causa contulisset.
Negotiari animas. Plin. lib. 29. cap. 1. Nec dubium est, omnes istos, famam novitate aliqua aucupantes, animas statim nostras negotiari. i. e. Lucrum facere in occidendis hominibus. De medicis.
Negotiari aliquo genere mercaturæ. Columel. in Præf. lib. 12.
NEGOTIANS, antis. Partic. Sueton. Aug. cap. 42. Aratores ac negotiantes. Petron. cap. 101. Familia negotians. Ubi Burm. p. 472. Negotiantes proprie Romæ dicti, qui per provincias fœnus exercerent, & merces undique coemptas, & præcipue annonam comportarent.
NEGOTIĀTIO, ōnis. f. [ἐμπολή, ἐμπορία] Mercaturam significat. Cic. 6. Fam. 8. Ut ad reliquias Asiaticæ negotiationis proficiscare. Sueton. Vesp. cap. 16. Negotiationes quoque vel privato pudendas propalam exercuit.
Negotiatio fagaria. Ulpian. l. 52. § 4 Dig.
Negotiatio lignaria. Capitol. Pertin. cap. 1.
Negotiatio est, non amicitia, quæ ad commodum accedit. Sen. Epist. 9.
NEGOTIĀTOR, ōris. m. [ἐμπολευτής, πραγματευτής] Qui in negotiis se exercet. De aliorum Labeo in l. Legatis servis. D. de legat. 3. Negotiatores servi videntur, qui præpositi sunt negotii exercendi causa: veluti qui ad emendum, aut locandum, aut conducendum præpositi sunt.
Negotiator, Mercator. Cic. 5. Verr. 138. Qui plus existimet apud lectissimos Senatores pecuniam, quam apud tres negotiatores metum valere.
Improbus negotiator, paulo cupidior publicanus. Cic. 1. Q. frat. 16.
Mercis sordidæ. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Mancipiorum. Quintil lib. 5. cap. 12.
Frumentarii negotiatores. l. 9. Dig. de vacat. & excus.
Vestiarii negotiatores. Scævol. JCt. l. 45. Dig. de oper. lib.
Negotiator magnarius. Apul. 1. Met. p. 104. Elmenh. conf. Magnarius, in MAGNUS, & Turneb. Advers. 27. 1. Hotoman. de Verb. jur. vel Lex. Pitisc.
NEGOTIATRIX, Icis. f. Paul. JCt. l. 32. § 4. de Auro. Cum testatrix negotiatrix fuerit. Tertull. advers. Marc. 2. 3. Bonitas appariturí boni negotiatrix.
NEGOTIĀTŌRIUS, a, um. Adj. [ἐμπορικός] ut, Naves negotiatoriæ. Vopisc. in Firm. & Saturn. cap. 3.
NEGOTĬNUMMIUS, a, um. Adj. Nummos acquirens, vel Nummi causa datus. Apul. Met. 10. p. 248. Elmenh. Non qualia in lupanari solent basiola jactari, vel meretricum poscinummia, vel adventorum negotinummia, sed pura atque sincere instruit.

N E H

NEHALLENNIA, æ. f. Dea navigantium. V. J. G. Keysler. Differt. de Nehallennia, numine veterum Walachiorum, in Select. Antiq. Septentr. & Celt.

N E I

NĒIDES, um. f. pl. [νηΐδες] Genus quoddam ferarum, quarum magna vis in Samo succreverat, quum incolis esset initio vidua, quarumque intolerandus audiebatur, velut barritus. Ex Cæl. lib. 21. cap. ult.
NEITH, Minerva, Ægyptiorum lingua. Arnob. lib. 4.

N E L

NĒLEUS, ei. m. [Νηλεύς] Rex fuit in Pylo, teste Homero in 11. Odyss. habuit uxorem Chlorim, ex qua genuit Nestorem, qui a poetis Neleides dicitur.
Pascua herbosa Nelei. Ovid. 2. Met. 690.
NELEUS, a, um. [Νήλειος] ut, Pylos Nelea. Ovid. 6. Met. 418.
Et Nelea Pylos, nec adhuc Pittheia Trœzen. Idem 14. Met. 558.
— Nelei sanguinis auctor.

Nelēius, a, um. aliud Adj. [Νηλήϊος] ut, Arva Neleia. Ovid. 1. Epist. 63.

Nos Pylum, antiqui Neleïa Nestoris arva, Misimus.

Nelīdes. æ. m. [Νηλείδης] patronym. a Neleo Pyli rege & patre Nestoris formatum. Ovid. 12. Met. 553.

Bis sex Nelidæ fuimus conspecta juventus.

N E M

Nema, Nemæ. V. neu.

Nemausus, i. f. & Nemausum, i. n. [Νέμαυσος] Galliæ Narbonensis civitas, Volcarum Arecomicorum metropolis, & omnium in eo tractu clarissima olim, quatuor enim & viginti vicos ejusdem nationis subditos habuit, virorum fortitudine excellentissimos, ut auctor est Strabo lib. 4. Vulgo *Nismes*. Plin. 3. 4. conf. Auson. Urb. 160. seu 13. 33. & Lex. Pitisc.

Nemausiensis, e. Adj. Plin. lib. 3. cap. 4. extr. Nemausiensibus attributa oppida.

Nemausiăcus, a, um. Adj. Idem. Theodulf. 1. Carm. 131.

Inde Nemausiacas sensim properamus ad arces.

Nemĕa, æ. f. [Νεμέα] Silva inter Cleonas & Phliuntem, in qua Argivi ob Herculis memoriam (qui leonem ibi occiderat) Nemea sacra celebrare consueverunt. Plin. lib. 19. cap. 8. de Apio, Honos ipsi in Achaia, coronare victores sacri certaminis Nemeæ. Hinc omnis regio Nemea dicitur. Virg. 8 Æn. 295.

— & vastum Nemeæ sub rupe leonem.

Nemĕe, es. f. Idem. Martial. lib. 5. 27.

Non Marathon taurum, Nemee frondosa leonem,
Arcas Mænalium non timuisset aprum. Sunt qui penultimam interdum etiam produci putent, citantes anapæsticum dimetrum Senecæ in Herc. OEth. 1885.

Juga Spartes, Nemeæque fovent. Sed aliter in MSS. legitur.

Ager formidatus Nemees. Stat. 3 Silv. 1. 30.

Alumnus frondentis Nemees. Stat. 3 Silv. 3. 6. Intelligit Leonem, sidus cæleste.

Lucus Nemees. Stat. 5. Silv. 3. 52.

Nemæus, a, um. Adj. [Νεμεαῖος] ut,

Arma Nemeæa. Stat. 5. Silv. 2. 48.

Hiatus Nemeæus leonis. Lucret. lib. 5. 24.

Pestis. Ovid. 9. Epist. 61.

Vellus. Ovid. 9. Met. 235.

Nemea, orum. n. pl. [Νέμεα] Sacra fuerunt Græciæ certamina, ita appellata a Nemea Peloponnesi silva, in qua fieri consueverunt in honorem Herculis, qui in ea silva leonem fertur occidisse: seu potius in honorem Archemori pueri, in ea silva a serpente occisi. Nemeorum victores apio coronabantur. V. Plin. 19. 8. & Lex. Pitisc.

Nemeorum meminit Liv. 27., 30. & 31. & 34. 41.

Nēmertes, is. f. [Νημερτής] Nympha marina, dicta quasi incorruptibilis.

Nemesiānus, i. m. Aurelius Olympius, Poeta Carthaginensis, scripsit Cynegeticon & Eclogas, quæ exstant.

Nĕmĕsis, -is. f. [Νέμεσις] a νέμω distribuo, quod Bona & Mala dispenset: vel νεμεσάω irascor. Nomen cujusdam deæ, quæ facinorosos & delinquentes punire putabatur, ut ex Catullo & Ausonio licet intelligere. Insuper eadem fertur remuneratrix benefactorum, ut est apud Statium lib. 12. & Catull. 48. 20. ad Licinium. Hanc quidam Fortunam dixerunt, cui primus Adrastus rex templum ædificavit, unde & Adrastea dicta est. Ea quoque Rhamnusia dicitur, quod in Rhamnonte Asiæ oppido templum & simulacrum Phidiacum habuerit. Ovid. 3. Met. 406.

Dixerat, assensit precibus Rhamnusia justis. Ledam post mortem Nemesin factam scribit Lactant. 1. 21. V. Græv. Lect. Hesiod. p. 77. & Spanhem. ad Callim. Dian. 232. & Broeckh. ad Tibull. 1. 6. 34.

Nemesin præcipue putabant ultricem superborum. Macrob. 1. Saturn. cap. 22. pr. Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud est, quam Solis potestas? Cujus ista natura est, ut fulgentia obscuret, & conspectui auferat, quæque sunt in obscuro illuminet, offeratque conspectui. Plura de Nemesi copiosissime collegit Cæl. lib. 18. cap. 19.

Nemesis, Amica Tibulli, de qua ipse lib. 2. 3. 55.

Ut mea luxuria Nemesis fluat, utque per Urbem
Incedat donis conspicienda meis. Martial lib. 8. 73.

Fama est arguti Nemesis formosa Catulli.

Nemesiaci, orum. m. pl. Cod. Theod. 14. 7. 2. Superstitiosi homines ac divinatores. V. Gothofred. in loc.

Nemestrīnus, i. m. Deus nemorum. Arnob. lib. 4. conf. Voss. de Idolol. 2. 62.

Nĕmetes, um. m. pl. [Νέμητες] Germaniæ populi Galliæ tractum incolentes, circa Rhenum fluvium, ubi hodie est Spira urbs, inter Argentinam & Moguntiam sita. Meminit horum Cæs. 1. Bell. Gall. 51. & Plin. lib. 4 cap. 17.

Nemetobriga, æ. f. [Νεμετόβριγα] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Hispaniæ Tarraconensis urbs: vulgo *Val de nebro*.

Nemeturici populi Alpini in tropæo Aug. memorantur apud Plin. 3. 20. f. 24. Hinc

Nemeturicus, a, um. Adj. ut, Pix Nemeturica. Columel. lib. 12. cap. 22. & 24.

Neminia, æ. f. Fons est in agro Reatino, vario ortu annonæ mutationem significans. Plin. lib. 2. cap. 103.

Nēmo, inis. c. [οὐδείς, μηδείς] Festus, Nemo compositum videtur ex Ne & Homo, quod firmatur magis, quia in persona semper ponitur, nec pluraliter formari solet: quia intelligitur pro nullo. V. Serv. infra in Nemo divûm. Ter. Eun. 3. 5. 13.

Salve. nemo est, quem ego magis nunc cuperem videre, quam te.

Nemo intus est. V. intus.

Nemo adhuc convenire me valuit, quin fuerim occupatus. Cic. de Senect. 32. Al. Voluit, cui.

Nemo est ex tanto numero, quin. Cic. pro Font. 5. Nemo est ex tanto numero, quin hunc optime de provincia, de imperio, de sociis, & civibus meritum esse arbitretur.

Nemo, Nullius pretii homo. Cic. 7. Att. 3. Sed me moverat nemo magis, quam is, quem tu neminem putas.

Nemo homo, pro Nemo omnino, Pleonasmo. Ter. Eunuch. 3. 5. 1.

Nunquis hic est? nemo est: nunquis hinc me sequitur? nemo homo est? Cic. 15. Fam. 10. Frater tuus quanti me faciat, semperque fecerit, esse hominem, qui ignoret, arbitror neminem.

Nemo hominum, pro Nemo omnium. Ter. Eun. 4. 6. 19.

Ego formidulosus? nemo est hominum, qui vivat, minus.

Nemo mortalium. Plin. 7. 40.

Nemo omnium. Cic. 1. Tusc. 30. Nemo omnium tam sit immanis, cujus mentem non imbuerit deorum opinio.

Omnium hominum neminem facio pluris. Cic. 8. Att. 2.

Nemo e nostris. Cic. 1. de Fin. 18. Quod & scripta multa sunt, sic ut plura nemini e nostris.

Nemo ex hoc numero mihi non donatus abibit. Virg. 5. Æn. 305.

Nemo fugam in se convertitur. Plaut. Amph. 1. 1. 83.

Sed fugam in se nemo tamen convertitur. Poetice dictum, pro Fugam in se nemo conversam inclinatamque habet: ut, Nuda genu, & Lacrymis oculos suffusa nitentes. Turnebus.

Nemo hoc nescit: nemo tuorum amicorum, nemo abs te interrogatus, nunc se primum hoc dicet audire. Cic. 5. Verr. 63.

Non nemo, pro Aliqui, vel nonnulli. Cic. pro Muren. 84. Non nemo etiam in illo sacrario Reip. in ipsa, inquam curia, non nemo hostis est.

Nemo quisquam. Ter. Hec. 1. 1. 10. Nemo illorum quisquam, scito, ad te venit, &c. [Ut Nullus ullus. H. St.

Unus nemo. Auctor ad Heren. lib. 4. 9. Si quis velit artem demonstrare nihil prodesse ad discendum, non male utatur hoc adjumento, quod unus omnes artis partes consequi nemo potuerit.

Nemo unus. Cæs. de Bell. Civ. 3. 18. pr. Eo mortuo, ad neminem unum summa imperii redit. Liv. ab Urbe cond. Quia nemo unus satis dignus regno visus est.

Nemo unus vir. Liv. 9. 16. extr. Haud dubie illa ætate, qua nulla virtutum feracior fuit, nemo unus erat vir, quo magis innixa res Romana staret.

Auctorem neminem unum sequar. Plin. 3. 1.

Nemo, pro Ullus. Cic. 9. Fam. 14. Contingit enim tibi, quod haud scio an nemini, ut summa severitas animadversionis, non modo non invidiosa, sed etiam popularis esset.

Nemo non. Cic. de Amicit. 99. Aperte enim adulantem nemo non videt, nisi qui admodum est excors. Nepos 25. 10. 1.

Neminis, pro Nullius. Plaut. Capt. 3. 5. 106.

— neminis
Misereri certum est, quia mei miseret neminem. Nonius 2. 575.

Neminis etiam genitivo usus est Cato, inquit Fest. quum dixit, Sunt multi corde, quos miseret neminis.

Ut nemo, non lingua, non manu, promptior in civitate haberetur, pro Nemo, aut lingua, aut manu. Liv. 3. 11.

Non nemo, pro Nemo non, Omnes. Plin. lib. 14. cap. 4. Pastinatis de integro vineis, cura Stheneli, dum agricolam imitatur, ad vix credibile miraculum perduxit, intra octavum annum CCCC nummûm emptori addictis pendente vindemia. Cucurritque non nemo ad spectandas uvarum in iis vineis strues. Emendati codd. præferunt, Nemo non.

Nemo divûm. Virg. 9. Æn. 6. Servius, Nemo pro nullus posuit: & est Acyrologia. Nam divûm nemo, non possumus dicere: quum proprie Nemo sit, Nec homo.

Nemo, de Feminis dictum. Ter. And. 3. 2. 16.

Hic ego scio unum, neminem peperisse hic. Plaut. Merc. 3. 1. 22.

Diem neminem, pro Nullum. Prudent. Rom. 744.

Nemoralis, Nemorensis, Nemorosus. V. nemus.

Nemossus, i. f. Metropolis Arvernorum. Lucan. 1. 419. Sed cod. emend. habent Rura Nemetis; Straboni vero Νεμωσσός dicitur, nisi error est.

Nempe, [μέντοι, μέντοι] Adv. confirmantis: quod aliquando cum interrogatione ponitur, aliquando sine interrogatione.

Cum interrogatione. ut Plaut. Nempe ergo in somnis. Cic. 5. Tusc. 12.

Nempe negas ad beate vivendum satis esse virtutem? AT. prorsus nego.

Sine interrogatione. Ter. And. 2. 3. 13.

Nempe hoc sic esse opinor dicturum patrem,
Ducas volo hodie uxorem, tu ducam inquies. Cic. in Partit. 33.

Nempe ea sequuntur, quæ ad faciendam fidem pertinent.

Nempe de tuo. Plaut. Trin. 2. 2. 47.

Bene volo ego illi facere, si tu non abnuis. P. nempe de tuo.
L. De meo.

Nempe in foro. Plaut. Asin. 1. 1. 104.

Audin' tu? apud Archibulum ego ero argentarium.
L. Nempe in foro. O. ibi; si quid opus fuerit. L. meminero.

Nempe ad. Ter. Phorm. 2. 1. 80.

Recta via equidem illuc. O. nempe ad Pamphilam.

Nempe, Responsio. Ter. And. 5. 4. 47.

Nisi quid pater aliud ait. P. nempe. S. scilicet. [Nisi Interrogatio est.

Nempe ut modo. Ter. And. 3. 5. 11.

— at jam expediam. P. expedies? D. certe Pamphile.
P. Nempe ut modo. D. immo melius spero. V. Vallam 2. 12.

Nempe, vim respondendi elegantem habet post nostram ipsorum interrogationem. Cic. 10. Philip. 6. Legiones abducis a Bruto. quas? nempe illas, quas ille ab Antonii scelere avertit.

Scimus nempe, hæremus nihilominus. Cic. 9. Att. 18. Sed tu omnia qui consilia differebas in id tempus, quum sciremus quæ Brundusii acta essent: scimus nempe: hæremus nihilominus.

Scio jam quid velis, nempe me hinc abire vis. Plaut. Merc. 4. 4. 36.

Cic. 4. Philip. 8. A quo defenderit? nempe ab busto.

Nempe enim. Plin. 3. Epist. 16. Arria milites ambit, ut simul imponeretur. Nempe enim, inquit, daturi estis Consulari viro servulos aliquos, &c.

Nempe ergo. Ter. Andr. 1. 2. 21.

Nempe ergo aperte vis quæ restant me loqui. D. sane quidem.

Nemus, ŏris. n. [Νέμος] Locus in Aricino agro, ubi Cæsarum villa Nemorensis. Cic. 1. Att. 4. L. Cæsar, ut veniam ad se rogat, in Nemus.

Nĕmus, ŏris. n. [νέμος, ἄλσος, νάπος] proprie dicitur, Quod voluptatis causa comparatum est, & plenum amœnitatis. ἀπὸ τοῦ νέμω, pasco, quod in eo greges atque armenta depasci soleant. Quintil. lib. 10. cap. 3. Non audiendi qui credunt aptissima in hoc nemora, silvasque. Festus, Nemora significant silvas amœnas. Differt, auctore Valla, a Silva, quæ cædua est: a Luco, qui religiosus est: a Saltu, in quo jumenta pascuntur.

Præ-

Prærupti nemoris dorsum. Hor. 2. Serm. 6. 91.
Recessus nemorum. Lucan. lib. 3. 125.
Saltus. Virg. 6. Ecl. 57.
Strages. Sil. lib. 3. 205.
Fortunatorum amœna vireta. Virg. 6. Æn. 639.
Studiosus nemorum. Ovid. 7. Met. 675.
Virgo nemorum custos, Diana. Hor. 3. Carm. 22. 1.
Alta. Virg. 3. Georg. 393.
Arcanum. Valer. 2. Argon. 599.
Ardua. Valer. 1. Argon. 664.
Argutum. Virg. 8. Ecl. 22. V. ARGUTUS.
Atrum horrenti umbra. Virg. 1. Æn. 165. V. ATER.
Avia. Lucret. lib. 2. 144.
Densum arboribus. Ovid. 6. Fast. 9.
Excelsum. Senec. Troad. 3. 3.
Ferrugineum. Stat. 2. Theb. 23.
Fœdum. Stat. 4. Silv. 3. 126.
Frondiferum. Lucret. lib. 2. 359.
Gelidum. Hor. 1. Carm. 1. 30.
Nigrum. Virg. 3. Georg. 334.
Obscurum. Senec. Theb. 1.
Odoratum lauri. Virg. 6. Æn. 658.
Opacum, V. OPACUS.
Seclusum in valle reducta. Virg. 6. Æn. 704.
Sublime. Lucan. lib. 3. 86.
Vacuum. Hor. 3. Carm. 25. 13.
Vetustum. Juven. 15. Sat. 152.
Umbriferum. Virg. 6. Æn. 273.
Umbrosum. Ovid. 7. Met. 75.
Accubat nemus sacra umbra. Virg. 3. Georg. 334.

— aut sicubi nigrum
Ilicibus crebris sacra nemus accubet umbra.

Accubare nemus sacra dixit umbra, quum umbra potius sacra accubet in nemore, ac sub arboribus jaceat, ut & ante loquutus est,

Speluncæque tegant, & saxea procubet umbra.

Turnebus.
Nemus quod nulla ceciderat ætas. Ovid. 8. Met. 418.
Commovent multos nemora & silvæ. Cic. 1. de Divin. 114.
Congesto nemore acervans aggerem. Senec. Herc. fur. 13.
Curvare succisum. Lucan. lib. 4. 138.
Evertere ignava. Virg. 2. Georg. 208.
Gravescit fœtu. Virg. 2. Georg. 429.
Insonuit vento. Ovid. 2. Fast. 467.
Involvit totum flammis. Virg. 2. Georg. 308.
Peragrat agros & nemora Mater deum. Cic. de Arusp. Resp. 24.
Peredit flamma. Stat. 6. Theb. 110.
Plangunt ingenti vento. Virg. 1. Georg. 334.
Vernat nemus. Senec. Herc. OEth. 4.
Violare securi. Ovid. 8. Met. 741.
Virebit omne nemus. Virg. 7. Ecl. 59.
Nemus, Romani appellabant in Aricino agro locum Dianæ sacrum. Auctor Strabo. Proinde quod lib. 6. Att. 1. extr. scribitur, Putat enim suos nummos vos comedisse, Cæsarem in merito reædificando diligentiorem fore: reponendum est, in Nemore ædificando, vel in Nemorensi ædificando, præsertim quum constet illic Cæsarem sumptuosissime villam ædificasse: qua de re ita scribit Suet. in vita Jul. Cæs. 46. Villam in Nemorensi a fundamento inchoatam, magnoque sumptu absolutam, quia non tota ad animum ei respondebat, totam diruisse, quanquam tenuem adhuc & obæratum. Monuit Turnebus. conf. Salmas. ad Solin. p. 48.

NEMORĀLIS, e. Adj. [ὑλήεσσ-] Quod ad nemus pertinet. Martial. lib. 13. 19.

Mittit præcipuos nemoralis Aricia porcos.

h. e. Quæ circum ipsa est nemora, vel Quæ nemoribus circumsepta est.
Antrum nemorale, i. e. Nemoribus tectum. Ovid. 3. Met. 157.
Sedes. Ovid. 2. Amor. 6. 57.
Stagnum nemorale, Inter nemora positum. Ovid. 14. Met. 331. al. Regnum.
Templum Dianæ. Ovid. 1. de Arte Am. 259.
Vellera per silvas Seres nemoralia carpunt. Avien. Orbis Descript. 936.
Umbræ. Ovid. 3. Amor. 1. 5.

NEMORENSIS, e. Adj. Idem. [ὑλήεις] ut, Nemorense mel. Columel. lib. 9. cap. 4. Sed ex omnibus deterrimæ notæ mel habetur nemorense, quod ex sparto atque arbuto provenit.
Nemorensis rex, qui Dianæ Aricinæ sacrificiis præerat. Suet. Calig. cap. 35. conf. Propert. 3. 21. 30. conf. in NEMUS extr.

NEMŎRŌSUS, a, um. Adj. [ὑλώδης, ὑλήεις, δασύς] ut, Nemorosus collis. Plin. 8. Epist. 8. Modicus collis adsurgit, antiqua cupressu nemorosus & opacus. i. e. Plenus vel abundans cupresso.
Juga. Juven. 3. Sat. 191.
Locus. Ovid. 16. Epist. 53.
Montes. Ovid. 3. de Arte Am. 427. conf. Plin. 33. 12.
Silvæ. Ovid. 10. Met. 687.
Zacynthos. Virg. 3. Æn. 270.

NEMORĬVĂGUS, a, um. Adj. [ὁ κατ' ὕλας πλανώμεν-, ὑλονόμος] ut, Aper nemorivagus Catull. de Berecynth. 61. 72.

NEMUT, ut ait Festus, verbum antiquum, significat Nisi, etiam, vel nempe.

N E N

NENIA, æ. f. V. NÆNIA.

NENU, vel NENUM, pro Non, antiquum. Lucil. lib. 30. apud Non. 2. 580.

Sed tamen hoc dicas quid est, si nenum molestum est.

Varr. Epist. ad Fusium, Si hodie nenum venis, cras quidem si veneris, dies est natalis fortis Fortunæ. Perottus Noenon legit. Mercer. Nœnum.
Nenu potest. Lucret. lib. 3. 200.

At contra lapidum conjectum, spicarumque
Nenu potest.

Idem lib. 4. 716.

Nenu queunt rapidi contra constare leones.

Gallicum *Nenny*, pro Non, ex Nenu. H. St. Nunc effertur *Nani*.

N E O

NEO, nevi, netum, [νέω, νήθω] nēre. Filum torquere, quod proprium mulierum est. Justin. lib. 1. 3. 2. Invenit eum inter scortorum greges purpuram colo nentem. Plin. lib. 33. cap. 3. Superque omnia netur ac texitur lanæ modo, & sine lana.
Lanas nere. Ovid. 3. Epist. Sabin. 44.
Deæ nerunt fortia fila. Ovid. 1. de Pont. 8. 64.
Assiduo durum pollice nebat opus. Ovid. de Medic. faciei, 14.
Stamina nevit. Ovid. 2. Fast. 771.
Parcæ nentes fatalia stamina. Tibul. lib. 1. 7. 1.
Donum quod nostræ nevere manus. Sil. lib. 7. 81.

NEO, tertiæ conj. Idem. Tibull. lib. 3. 3. extr.

Aut si fata negant reditum, tristesque sorores,
Stamina quæ ducunt, quæque futura neunt.

Sic Scaliger legebat, sed Canunt reposuit Heins. V. not. Brœckh.

NĒMA, ătis. n. [νῆμα] Filum. ut, Nema sericum. l. 6. §. 7. ff. de publican. V. Salmas. de Pallio p. 225. Græcum est.

NEMEN, ĭnis. n. Idem. Antiqu. Inscript.

NĒTUS, a, um. Partic. ut, Lana neta. Ulpian. in l. Sicut lana. D. de legat. 3. Corippus de laudibus Justiniani Aug. 1. 25.

Justinianorum series ubi tota laborum
Neto auro insignita fuit, gemmisque corusca.

V. Voss. de Analog. 3. 24.

NETUS, ûs. m. Filamen. Mart. Capell. lib. 2. Ex candentis byssi netibus.

NETRĪNA, æ. f. In textrina aut netrina pollicis præcipuum opus. Barth. ad Stat. 12. Theb. 401.

NEOBŎLE, es. f. [Νεοβόλη] Lycambis filia, quæ quod Archilocho poëtæ promissa negaretur, Iambis insectari cœpit Lycambem Archilochus. V. ARCHILOCHUS.
Neobole, Hebri adolescentis Liparei amore capta, ad quam scribit Hor. 3. Carm. 12. 6.

Studium aufert, Neobole, Liparei nitor Hebri.

Dicitur a νέ-ος novus, & βῶλ-ος gleba. [Al. rectius Neobule, Νεοβούλη, ut Εὐβούλη.

NEŎCÆSĀRĪA, æ. f. [Νεοκαισάρεια] Urbs Cappadociæ, quam Lycus amnis præterfluit. Plin. lib. 6. cap. 3. V. Spanh. de us. & pr. Num Diss. 9.

NEŎCLES, is. m. [Νεοκλῆς] Philosophus Atheniensis, frater Epicuri, scripsit de secta sua, teste Suid. Diogenes Laertius & Cic. lib. 1. de Nat. Deor. 72. Neoclem faciunt Epicuri patrem.
Alius Themistoclis pater, de quo Ælian. Var. Hist. 2. 12. unde

NEŎCLĪDES, æ. m. [Νεοκλείδης] Themistocles. Ovid. 1. Pont. 3. 69.

NEŎCŎRUS, i. m. [Νεωκόρ-] Latine Æditues. Firmic. lib. 3. cap. 7. Erunt etiam ipsi prophetæ, neocori, aut præpositi templis ac religionibus. Idem lib. 4. cap. 7. Luna facit neocoros, aut prophetas, vel sacerdotum principes. De Sacerdotibus & urbibus neocoris apud Græcos V. Ant. Vandale Diss. 4. conf. Lex. Pitisc.

NEODŪNUM, i. n. [Νεόδουνον] Ptolemæo lib. 2. cap. 8. Galliæ Lugdunensis civitas, vulgo *Lendul*. [Scribitur rectius Nœodunum, Noviodunum Cæsari.

NEOMĒNIA, æ. f. [Νεομηνία] Novilunium. V. Isidor. 6. 8. Prov. Ad neomenias Latinas. i. e. Nunquam. Hieron. V. Novarini Adag. Eccl. tom. 2. Tertull. de Idol. cap. 14. & adv. Marc. 1. 20.

NEOPHȲTUS, i. m. [νεόφυτ-] Novellus, quasi νέον φυτὸν, id est novum germen. In sacris litteris 1. Tim. 3. 6. dicitur, Qui nuper ad fidem accessit, quasi nuper insitus. Isidor. 7. 4. Tertull. l. c. & Præscript cap. 14.

NEOPTŎLĔMUS, i. m. [Νεοπτόλεμ-] Novus miles. Virg. 2. Æn. 263.

Pelidesque Neoptolemus, primusque Machaon.

Ubi Servius, Neoptolemus, quia ad bellum ductus est puer. Sic autem dictus est filius Achillis ex Deidamia, alio nomine Pyrrhus a qualitate capillorum vocitatus. De hoc Cic. de Amicit. 75. Nec enim Neoptolemus Trojam capere potuisset, si Lycomedem, apud quem erat educatus, multis cum lacrimis iter suum impedientem, audire voluisset.
Forens cæde. Virg. 2. Æn. 499.
Neoptolemi vindicta; Ubi quis idem patitur quod in alios fecit. V. Chiliad.
Neoptolemus alius, Rex Molossorum, pater Olympiadis, quæ genuit Alexandrum. Justin. 7. 6. 10.
Alius, Socius Eumenis. V. Justin. 13. 6. 15. Nepos. 18. 4. 1.
Alius Tragœdus. V. Suet. Calig. cap. 57. conf. Torrent.

NEORIS, Iberiæ oppidum insigne, juxta Harmastim fluvium, soli memoratum Plinio 6. 10.

NEOSSOTRŎPHĒUM, i. n. [νεοσσοτροφεῖον] Varro R. R. 3. 12. V. NASSOTROPHIUM.

NEŎTĔRĬCUS, a, um. [νεωτερικὸς] Recentior; νεώτερον recentiorem dicunt Græci. Aur. Vict. de Orig. gent. Rom. pr. Ut quisquam neotericorum asseveravit. Claud. Mamert. de Anima, 1. 3. Neotericus scriptor.
Neoterici scriptores. Neotericus a Diomede usus puto Mur. in Catull p. 151. Οὐδεὶς ἀποφαίνεται ἡ νεωτερικὰς εἶναι τὰς παρ' ἡμῖν γραφάς. Theophilus ad Autolycum lib. 3. pr. H. St. Desiderabatur in Lugd.

NEOTERICE, [νεωτερικῶς] Adv. Ascon. Pedian. in Cic. Divin. 15. Hoc quidam leviter a Cicerone dictum & neoterice putant. [i. e. νεωτερικῶς.

NEOTICHITÆ, arum. m. pl. [Νεοτειχῖται] Æolidis populi sunt, quorum urbs νέον τεῖχ-, hoc est nova mœnia, commemoratur a Stephano.

N E P

NĔPA, æ. f. vel NEPE, es. more Græco, [σκορπί-] Scorpium significat. Cic. 5. de Fin. 42. Serpere anguiculos, nare anaticulas, evolare merulas, cornibus uti videamus boves, nepas aculeis, suam denique cuique naturam esse ad vivendum ducem. Plaut. Casin. 2. 8. 7.

Recessim cedam ad parietem, imitabor nepam,
Captandus est horum clanculum sermo mihi.

Festus, Nepa Afrorum lingua, sidus quod Cancer appellatur, vel ut quidam volunt, Scorpius. Columel. lib. 11. cap. 2. Idibus Martii Nepa incipit occidere: significat tempestates. Cic. 2. de Nat. Deor. 109. Et in Arato, 438.

Quare cum magnis sese Nepa lucibus effert.

conf. Manil. 2. 32. & 4. 356.
Vide in NEPOS quæ adscripsi. H. St.

NEPENTHES, is. n. [νηπενθὲς] Herba est. Plin. lib. 25. cap. 2. de Homero

Digitized by Google

loquens, Herbas certe Ægyptias a regis uxore traditas suæ Helenæ plurimas narrat, ac nobile illud nepenthes, oblivionem tristitiæ, veniamque afferens, & ab Helene utique omnibus mortalibus propinendum. Hactenus ille. Unde pharmacum illud, quod Helene Telemacho confecit, Odysseæ 4. Homerus appellat νηπενθὴς, quasi ἄλυπον. Quidam eandem cum buglossa suspicantur, propterea quod vino injecta hilaritatem inducit, teste Galeno. Cui subscribit Plin. lib. 25. cap 8. Nomen habet a νη privatoria particula, & πένθος luctus. Idem Plin. lib. 21. cap. 21. de helenio herba, Attribuunt & hilaritatis effectum eidem potæ in vino, eumque quem habuerit nepenthes illud prædicatum ab Homero, quod tristitiæ omnis aboleatur. V. Macrob. 7. Saturn. cap 1. Budæum in posterioribus annotationibus, Cælium lib. 19. cap. 3. & lib. 26. cap. 25.

NEPESINI, V. NEPETA.

NĔPĔTA, sive NEPITA, æ. f. [καλαμίνθη] Herba quæ *pulegium agresta* vulgo dicitur. Columel. 6. 7. At si molesta pituita est, cunilæ bubulæ, vel nepetæ silvestris surculi lana involuti naribus inseruntur. Plin lib 20. cap. 14. Item pulegio est nepetæque societas. Nonnulli aestimaverunt eam esse herbam, quam Dioscorides vocat Galliopsin, quum tamen non sit. Quin potius est ex Dioscoride tertia calaminthes species. V. Macer. 3. 5. & Seren. 420. & 503.

NEPETA, æ. f. [Νέπιτα] Tuscorum urbs Ptolemæo lib. 3. cap. 1. hodie *Nepi*. NEPET, ut vult Sigon. Liv. 6. 9. Nepe Paterc. 1. 14. conf. Lex. Pitisc. Hinc

NEPESINI, orum. m. pl. Liv. 6. 10.

NĒPHĀLIA. orum. n. pl. [Νηφάλια] Festa erant in quibus non vinum, sed aqua mulsa libabatur, & sobriorum festivitates erant. V. Suid. Jul. Pollúc. 6. 3. & Athen. 15. 20.

Nephalia, Ligna vocabantur, quæ vitiginea non forent, nec ficulna, aut myrtea. Illa enim œnispe dicuntur, aut œnosponda, ut quæ urerentur, ubi non vinum, sed aqua prolibaretur. Tradit Philocorus thymi lignum proprie nephalium vocari, quo usi primum in sacris igne facto veteres feruntur. V. Cæl. lib. 7. cap. 16.

NĔPHĔLE, es. f. [Νεφέλη] Uxor Athamantis, & mater Phryxi & Helles, unde Ovid. 11. Met. 195. Nepheleidos Helles dixit. conf. Auson. Edyll. 3. 187. Νεφέλη interpretatur nubes, nebula, aer densus. νεφέλιον nubecula.

NEPHELÆUS, a, um. Adj. [Νεφελαῖος] ut, Pecus Nephelæum, Aries qui Phryxum & Hellen per mare vexit. Valer. 1. Argon. 56.

NEPHELĒIS. Idos. f. patron. [Νεφεληΐς] V. in NEPHELE.

NEPHELION, i. n. [νεφέλιον] eadem herba quæ Personacia. Apul. de Herb. cap. 36.

NEPHRĪTIS, Idis. f. [νεφρῖτις] Renum morbus dicitur, sæpe lapide magnitudinis visendæ, vel in renum altero, vel in ureteris, inorto impactoque, a quo provenit colico haud absimilis dolor. Sic Cæl. lib. 4. cap. 20. Isidor. 4. 7.

NEPITA, V. supra NEPETA.

NĔPOS, ōtis. m. [υἱωνός, ἔκγονος] Qui ex filio filiave natus est: quod natus sit post patri, quam filius, ut ait Festus. Alii etymologi deducunt a Græco [illegible], qua voce nepotes interdum significari docet Casaub. cap 28. Lect. Theocr. p. 127 Cic. 7. Verr. 137. Tu inter hujusmodi mulieres prætextatum tuum filium, nepotem meum collocavisti. Quidam putant, Nepotem proprie esse, qui ex Filio, filiave, non qui ex Sorore natus est. Unde apud Cic. Nepos & Avus correlata, itidemque Neptis & Avia apud Plin. Secundum Epist. 16. libri 3. Idem Epist. 4. libri 4. dicit initio, Est ei filius sororis. Verum alii Ex sorore nepos dicunt, quidam vero Nepos simpliciter. (ex quibus esse putatur Suetonius) H. St. Novissima quædam verba cultro resecta fuerunt. Absolute autem Suetonius nusquam posuit, sed in Cæs. 83. Sororum nepotes, & in Aug. 94. Sororis nepotem. V. paulo infra.

Ex filia nepos. Cic. de Cler. Orat. 263.

Ex filio nepos. Scævol. in l. Titia. D. de inoffic. test.

Nepos & Avus, correlative. Cic. pro Dejot. 2. Qui nepos avum in discrimen capitis adduxerit.

Parvus Virg 2. Æn. 320.

Sororis nepos, h. e. Nepos ex sorore. Tacit. 3. Ann. 30. & Germ. cap. 20. Nepos ex fratre. Ovid. 3 de Ponto 3. 62.

Cæsar, ab Ænea qui tibi fratre nepos. V. Facciolat. Diff. de Nep. & Lex. Pitisc. & quæ paulo supra.

Nepos, inquit Nonius 3. 147. dici & femina potest, Ennio auctore, quæ nunc Neptis dicitur; Ilia dia nepos, quas ærumnas tetulisti?

Nepotes, Posteri etiam vocantur. Virg. 6. Æn. 682.

Forte recensebat numerum, carosque nepotes. i. e. Posteros ex descendentes. Virg. 9. Ecl. 50.

Insere, Daphni, piros, carpent tua poma nepotes.

Nepotes, [ἄσωτοι] appellantur Consumptores, a scorpione sive nepa, quæ (ut ait Plin. lib. 11. cap. 25.) devorat omnes fœtus suos, uno solum salvo. Sive dicuntur, Luxuriosæ vitæ homines, quod non magis iis rei suæ familiaris cura est, quam iis quibus pater & avus vivunt. Paulus in Epitome Festi. Hor. 1. Serm. 4. 49. conf. Casaub. ad Pers. Sat. 6. Comment. p. 508.

Vincit enim stultos ratio insanire nepotes. Cic. pro Quint. 40. Quis tam perditus ac profusus nepos, non adesa jam, sed abundanti pecunia, sic dissolutus fuisset, ut fuit Sext. Nævius?

Nepos, Luxuriosus & prodigus. Fortassis inde hoc nomen hanc significationem habet secundariam, quod nepotes ab avis domi suæ delicate enutriti, soleant postea lascivire, & bona patris prodige dilapidare: vel a Nepa serpente, qui omnes devorat natos præter unum, qui leniter in setis dorsi matris evadit. Comm. Horatii a Cruquio editus. p. 250. in fine. Credibile est priorem illam rationem debere apud nos valere, ut dicuntur vice versa Patrui. H. St.

Nepos in patrimonio suo. Cic 1. pro Lege Agr. 2. Videte nunc proximo capite, ut impurus heluo turbet Remp. ut a majoribus nostris possessiones relictas disperdat & dissipet: ut sit non minus in Pop. Rom. patrimonio nepos, quam in suo. Ibid. 47. Ut in rebus suis, ita in Rep. luxuriosus nepos, qui, &c

Discinctus nepos. Hor. Epod. 1. 34.

Luxuriosi atque nepotes. Lactant. 3. 22.

Nepos aliquando Cognomen contumeliæ fuit a prodigalitate, ut de Q. Metello collega P. Lentuli cos. scribit Valerius. unde lusit Cic. 6. Att. 1. Sumptu jam Nepos evasit Scaptius. Patrem tamen Metelli, eum qui cum T. Didio cos. fuit, Q. Metellum Nepotem vocant etiam Capitolini scriptores. Nepotem autem eum dictum, quasi Q. Metelli Macedonici nepotem, significat in Cornelianam pr. Pædianus. Ex Sigon. [V. Valer. Max. 9. 1. 5. de Luxuria Q. Metelli, & de Cognomine 9. 14. 4.

Transiit in vulgare plurium cognomen, ut celebris ille Scriptor Cornelius Nepos.

Herennius Nepos. Spartian. Sever. cap. 13.

Licinius Nepos. Plin. Epist. 6. 5.

Q. Metellus Nepos. Cic. Prov. Cons. 22. & Post red. ad Quir. 6.

Platorius Nepos. Spartian. Adrian. cap. 4.

Nepos. De genere mularum. Columel lib 6. cap. 37. Ejusmodi admissarius onager nepotibus magis, quam filius utilior.

Nepotes, in Vite. Columel. lib. 4. cap. 6. Idem tamen sarmentum, quod in materiam summittimus, ab imo usque in tres pedes, & semissem pampinabimus, & omnes ejus intra id spatium nepotes enatos decerpemus. Ibid. cap 24. Jam vero ipsos palmites, quos vindemiis præparamus, claviculis ac nepotibus liberandos magnopere censeo. Virg. 2. Georg. 58. [Si modo huc pertinet.

NEPŌTŬLUS, i. m. dimin. [ἐγγονίδιον] Plaut. Mil. 5. 20.

Si te salvum hinc mittimus ire Venerium nepotulum.

NEPTIS, is. f. [ἐγγόνη] Cic. 1. de Clar. Orat 2. Ergo illam patris elegantia tinctam vidimus: & filias ejus Mucias ambas, quarum sermo mihi fuit notus: & neptes Licinias. Plin. lib. 7. cap. 45. Corn. Nepos 25. 9. 4.

Neptis & Avia correl. vide in NEPOS.

Arbitrium neptis habebat avus. Ovid 8. Epist. 32.

NEPTĬCŬLA, æ. f. dimin. Symmach. 6. Epist. 32. Nepticula mea Gallæ infirmitas.

NEPŌTĀLIS, e. Adj. ut, Luxus nepotalis, i. e. Immodica profusio, [illegible]ctus & prodigentia. Nepos enim, Prodigus dicitur. Apul lib 2 [illegible] Ammian. 31. 13. In nepotali mensa ludicris crepantibus diu [illegible]

NEPŌTĪNUS, a, um. Adj. [ἀσωτικός] Suet. Calig. cap 37. Nepotinis sumptibus omnium prodigorum ingenia superavit. h. e. Luxuriosis & immodicis impensarum profusionibus. Sunt qui non legunt Nepotinis, sed Nepotatûs, casu genitivo. Ita Beroald. & Torr.

NEPŌTOR, [ἀσωτεύω] ari. Luxuriose & prodige vivere. Senec. de Beneficiis lib. 1. cap. 15. Veto liberalitatem nepotari. i. e. Beneficium non dandum est ei qui nequiter profusurus sit. Tertull Apol. cap. [illegible] Aristippus in purpura sub magna gravitatis superficie nepotatur.

NEPŌTĀTUS, ûs. m. [ἀσωτεία] Afranius, Scurrilitate ac nepotatu nobilis. Plin. lib. 14. cap. 4. extr. Raro quippe adhuc fuere, nec nisi nepotatu, singulis sestertia millia nummum. Gloss. Vet Nepotatus [illegible]

NEPTŪNUS, [Ποσειδῶν, Ποσειδάων] Saturni & Opis filius, frater Jovis & Plutonis, maris deus: dictus est a nando, mutatis literis primis, ut est Cic. 2. de Nat. Deor. 66. Vel ut Varroni placet, lib 4. de L. L. quod ut cælum nubes, ita mare terras obnubat, e nuptu, id est operione. conf. Voss. 4. Inst. Orat. p. 131. A νίπτειν deducit Scaliger; ut a verto, inquit Vertumnus, ita a νίπτω Neptunus est. Isidor. 8. 11. Neptunus quasi nubitonans. Alii Tuscum volunt esse Neptunum, ut Vulcanum. V. Lex. Martin.

Pro Mari frequentissime ponitur. ut,

Corpus acerbum Neptuni. Lucret lib. 2. 472. i. e. Mare acerbum.

Credere se Neptuno V. CREDO.

Ægæus Neptunus. Virg. 3. Æn. 74.

Nereidum matri, & Neptuno Ægæo. Ægæus autem appellatur, inquit Turneb. 3. 10. quod magna veneratione Ægis, quod oppidum est Eubœæ, coleretur. Ejus rei locuples testis est Homerus, qui canit Iliad. ν. 20. de Neptuno,

— τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ
Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης
Χρύσεα, μαρμαίροντα τετεύχαται ἄφθιτα αἰεί. conf. Dempster a Rosin. p. 342. & 632. & Reines. Ep. p. 174. & 308.

Uterque Neptunus. Catull. de Sirmione, 32. 3.

— quascunque in liquentibus stagnis
Marique salso fert uterque Neptunus. Quæsitum qui sint Uterque Neptunus: ac probabilis eorum esse videtur sententia, qui mare superum & inferum, quibus Italia cingitur, interpretantur. Verius tamen fortasse videri potest, quum significet Neptunus eam vim, quæ humori præest, ut utrumque Neptunum intelligamus & eum qui dulcibus, & eum qui salsis aquis imperat. Sic enim Sirmio insulis & peninsulis omnibus maris, & fluminum, & lacuum anteponetur. Huic expositioni favent Catulli verba, qui & liquentium stagnorum, & maris mentionem fecit. Ex Turneb. conf. Spanh. ad Aristoph. Plut. 396 & H. Vales. ad [illegible]

Pro Piscibus usurpatur in illo Nævii apud Festum in Coquum.

Coquus edit Neptunum, Venerem, Cererem.

NEPTŪNĬUS, a, um. Adj. [Ποσειδώνιος] possess. ut, Neptunia arva. Virg 8. Æn. 695. h. e. Mare.

Dux. Hor. Epod. 9. 7. h. e. Marinus imperator. Sextum Pompeium intelligit, Pompeii magni filium.

Heros. Ovid. 9. Met 1. Intelligit Theseum.

Lacunæ, Mare. Auct. ad Heren lib. 4. 16. Qui perduellionibus venditat patriam, non satis supplicii dederit, si præceps in Neptunias depulsus erit lacunas.

Mœnia, Troja. Propert. lib. 3. 9. 41.

Pergama. Ovid. 1. Fast. 525. a Neptuno & Apolline ædificata.

Pistrix. Cic. in Arato, 440.

Prata Neptunia secans. Cic. in Arato, 128.

Non aliæ naves ut in alto pondere proras
Ante solent rostro Neptunia prata secantes, &c.

Proles Neptunia, Messapus. Virg. 9. Æn. 523.

Troja. Virg. 2. Æn. 625. Cujus muri a Neptuno & Apolline conditi sunt.

NEPTUNIA, æ. f. Herba V. Apul. de Herb. cap. 57.

NEPTUNICŎLA, æ. f. Sil. 14. 444

Et Neptunicolæ transverberat ora Telonis.

NEPTUNINE, es. [Ποσειδωνίνη] patronym. fem. Catull. Argon 64. 28

Tene Thetys genuit pulcherrima Neptunine? Turnebus aliter & sic legit,

Tene Tethys tenuit pulcherrima, Neptonine? Nepturinumque putat hic vocari eum, qui ex elemento Neptuni, & neptibus [illegible], & Neptunum genere contingat. Itaque vocandi sensu de Pelee interpretandum, aut Neptunina legendum. Et hæc germana lectio est.

NEPT-

NEPTUNALIS, e. Adj. ut, Neptunales ludi. Tertull. de Spectac. cap. 6. & absolute

NEPTUNALIA, um. n. pl. [Ποσειδώνια] Neptuni sacra, quæ & Salatia a Salo dicuntur. Varr. L. L. 5. 3. Auson. de Feriis, Ecl. 17. 19.

Aut duplicem cultum, quem Neptunalia dicunt. conf. Lex. Pitisc.

NEPURUS, a. um. Adj. Non purus. Festus. Al. NEPUS. [Forte Neputus. Nam Putum pro Puro dicebant.

N E Q

NEQUA, Adv. [μήπη] Ne per aliquem locum. Ter. Adelph. 2. 4. 18. Videndum est nequa ad patrem hoc permanet. Sed in editis codd. exstat Ne si magis irritatus siet, Aliqua ad patrem &c.

Nequa, [μήτις] nomen, id est Ne aliqua. Virg. 9. Æn. 321. Cic. 1. Verr. 32. Tamen nequa deductio fieret, magna ex parte tua potestas erat. V. infra NEQUIS, & QUI Pronom.

NEQUALIA, sunt Detrimenta, ait Festus.

NEQUAM, [ἀνάξιος, μοχθηρός] nomen indecl. quod apud veteres significat Hominem nullius pretii, quod ne tanti quidem sit, quam quod habetur minimi: ut ait Festus. Varro Nequam ex Ne & Quicquam, media syllaba extrita, componi ostendit in libro de L. L. 9. 5. cui subscribit Tullius, cujus verba V. in NEQUITIA. Quidam a Nequeo, quod nihil queat nullique rei sit aptus. V. Gell. lib. 7. cap. 11. Caper docet Nequam signare non malum, sed inutile. Plaut. Most. 1. 2. 23.

Atque ubi illo immigrat nequam homo, indiligens,
Cum pigra familia, &c. Et Cas. 2. 3. 39.
Quam illi servo nequam des armigerum, nihili atque improbo. Cic. 2. Philipp. 77. de M. Antonio. Cum mulier fleret uberius, homo misericors ferre non potuit: caput aperuit, in collum invasit. O hominem nequam: quid enim aliud dicam? magis proprie nihil possum dicere. Charisius lib. 1. Commune trium generum in A unum venit Nequa: idem & singulari & plurali numero monoptoton est. propter quod multum errant, qui dicunt adjecta M littera, Nequam hominis propositum habet. Hæc Charisius.

Frugi & Nequam, contraria. Cic. 2. de Orat. 248. Iisdem verbis & laudare frugi servum possumus, & si est nequam, jocari.

Nequam & cessator Davus. Hor. 2. Serm. 7. 100.

Nequam atque improbus homo. Cic. pro Cœl. 10.

Homo ingeniosissime nequam. Paterc. lib. 2. cap. 48. C. Curio eloquens, audax, homo ingeniosissime nequam, & facundus malo publico. Aliquanto post cap. 68. pr. M. Cœlius, vir eloquio animoque Curioni simillimus; sed in utroque perfectior, nec minus ingeniose nequam.

Nequam, pro Inconsideratus. Cic. 6. Att. 2. Peloponnesias civitates omnes maritimas esse, hominis non nequam, sed etiam tuo judicio probati, Dicæarchi tabulis credidi. Nequam, i. e. Inconsiderati, indiligentis, qui temere scriberet quicquid in buccam.

Aurum nequam. Festus,

Nequam aurum est, auris quodvis vehementius ambit. hoc versu Lucilius significare videtur, nequam esse aurum, quod aures lædat, vel pondere inaurium, quum mollissima pars auris inciditur, vel etiam cupiditatem pecuniæ voluit significare. Hæc ille. Auri quippe respectu homines ad peccandum adducuntur. [Distinguendum puto post est, legendumque, Aures quod vi &c.

Liber nequam. Ovid. 2. Trist. 314.

Nequam vitis, Inutilis. Columell. lib. 3. cap. 10. ad finem.

Nequam, pro Nequiter. Plaut. Pœn. 1. 1. 50.

Locum sibi velle liberum præberier,
Ubi nequam faciat clam, ne quis sit arbiter.

Nequior, compar. Cic. 9. Att. 1. Nunquam vidi hominem nequiorem. Hor. 3. Carm. 6. 46.

Ætas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores.

Perditus, multoque nequior homo. Cic. 12. Fam. 2.

Nequius aut turpius nihil est effeminato viro. Cic. 3. Tusc. 36.

Nequissimus, Superl. Cic. 2. Philip. 7. Non cum uno gladiatore nequissimo de Repub. graviter querens.

Homo omnium nequissimus. Cic. 11. Fam. 21. pr.

Sic Servus nequissimus legimus apud Suetonium in Domitiano cap. 11. Vis, inquit, hunc nequissimum servum cras audiamus? H. St.

NEQUITER, Adv. [μοχθηρῶς] Cic. 3. Tusc. 36. A me quidem, paulo ante appellata frugalitas, quæ ta turpiter & nequiter facere nihil patiatur. Cic. 2. de Fin. 25. Cur igitur non bene? quia quod bene, id recte, frugaliter, honeste: ille porro male, prave, nequiter, turpiter cœnabat.

Nequius, Compar. Liv. 41. 7. Utrum bellum susceptum sit nequius, an inconsultius gestum, dici non potest. Apul. Apol. Epistolæ perperam lectæ & nequius interpretatæ.

Nequissime, Superl. Plin. lib. 12. cap. 25. Nequissime autem gummi, quoniam ipsum quoque inhærescit.

NEQUITIA, æ. f. [μοχθηρία, πονηρία] Lasciva & libidinosa illecebra. Cic. 1. Att. 33. Nam plane ita putaverunt, quum religio, quum pudicitia, quum judiciorum fides, quum Senatus auctoritas concidisset, fore ut aperte victrix nequitia ac libido pœnas ab optimo quoque peteret sui doloris. Phædr. 2. 7. 3.

Vis & nequitia quicquid oppugnant, ruit.

Nequitia, inquit Donatus in Adelph. 3. 3. 4. proprie Libidinosa inertia dicta est, quod nihil queat, nulliqua rei apta sit.

Poena suæ nequitiæ. Ovid. 2. Amor. 1. 2.

Nativæ mala nequitiæ. Juven. 14. Sat. 216.

Officina nequitiæ, & diversorium flagitiorum omnium domus. Cic. pro Rosc. Amer. 134.

Semina nequitiæ languidiora. Ovid. 3. Amor. 4. 10.

Nequitia, ut ait Gellius lib. 7. cap. 11. est Luxus vitæ prodigus atque effusus. Ovid. 1. Fast. 414.

Nequitia est, quæ te non sinit esse senem. Ter. Heaut. 3. 1. 72.
Quantam fenestram ad nequitiam patefeceris?

Modus nequitiæ. Senec. Agamem. 3.

Frugalitati contrarium vitium Nequitia dicitur. Cic. 3. Tusc. 18. Frugalitas, ut opinor, a fruge, qua nihil melius e terra: Nequitia ab eo, etsi hoc erit fortasse durius, sed tentemus, & lusisse putemur, si nihil sit, ab eo quod nequicquam est in tali homine, ex quo idem nihili dicitur.

Nondum in tantum nequitia processerat. Sen. Epist. 95.

Nequitia, pro Intemperantia quadam, & libidine rerum Venerearum. Hor. 3. Carm. 15. 2.

Tandem nequitiæ fige modum tuæ. Et 2. Serm. 3. 244.
— par nobile fratrum
Nequitia, & nugis pravorum & amore gemellum. Vet. Gloss. ἀχρειότης, ἀχρειοσύνη. Nequitia, nugacitas.

Luxuria & nequitia. Cic. 7. Verr. 86. Cleomenes autem, qui alterum se Verrem, cum luxurie atque nequitia, tum etiam imperio, putaret.

Nequitia & inertia. Cic. 1. in Catil. 4. Sed jam me ipsum inertiæ nequitiæque condemno. Ibid. 29. Non est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia, quam inertiæ ac nequitiæ pertimescenda. Hic Nequitia, Dissolutam incuriam significat.

Malitia & nequitia. Auctor ad Herenn. lib. 4. 11.

Perdita. V. PERDITUS.

Perdita nequitia & summa egestate vit. Cic. pro Cluent. 36.

Singulari nequitia præditus homo. Cic. 5. de Fin. 56.

Involuta argumentis. V. INVOLVO.

Abducere aliquem ad. V. ABDUCO.

Adducere ad. V. ADDUCO.

Aceti enim nequitiæ inest virtus, magnos ad usus. Plin. lib. 14. cap. 20. h. e. Acrimoniæ, & substantiæ, quæ ex vino ita degeneravit, ut inutilis videatur.

Nequitia est scelere. Locus est Cic. in 6. Philip. 11. Ænigmatis autem involutum & implicatum continere sensum videtur, hancque complecti sententiam, Recte facere scelere, nequitia est. ut quum quis per scelus partas opes, nequiter profuseque disperdit, recte facere videtur. Sic exponit Turnebus, sed ita ut addubitet, quod non satis incolumem ejus loci integritatem esse credat. Et Muretus quoque parvam quandam in libris vetustis ibi patere lacunam affirmat. [In emendatis libris exstat. Nequitia est, scelus est. Sensus est L. Antonium, Non hominem nequam & scelestum, sed ipsam nequitiam, ipsumque scelus esse.

Nequitia, pro Malitia & fraude. Ulpian. in l. Quum autem. § Capitalem. D. de Ædil. edict. Capitalem fraudem admisisse accipimus dolo malo, & per nequitiam. Vet. Inscript. Hisp. OPVS PATERNVM NEQVITIA PVBLICANORVM ET MORTE VESPASIANI INTERRVPTVM, &c. CONFICI IVSSIT.

NEQUITIES, ei. f. Idem. [πονηρία] Hor. 2. Serm. 2. 131.

Illum aut nequities, aut vafri inscitia juris,
Postremum expellet certe vivacior hæres. I. e. Mollities, luxuries.

NEQUITIOSUS, a, um. Adj. Mantuan.

Turpis ab his vitæ nequitiosus amor.

NEQUITO, āre, & NEQUITOR, āri. I. e. Nequam esse. Priscian. lib. 8. p. 799.

NĔQUANDO, Adv. [μήποτε] Ne ullo tempore. Cic. de Amicit. 61. Illud potius præcipiendum fuit, ut eam diligentiam adhiberemus in amicitiis comparandis, ut nequando amare inciperemus eum, quem aliquando odisse possemus. Idem 10. Att. 14. Tu tamen eas epistolas, quibus asperius de eo scripsi, aliquando concerpito, nequando quid emanet: ego item tuas.

NĔQUĪQUAM, [ἀλίαστως] Adv. negandi. Cic. 6. Verr. 63. Iste ait, se velle illud etiam atque etiam considerare, nequaquam se esse satiatum.

Nequaquam tantum inter eos interesset. Cic. 1. de Invent. 75.

Nequaquam satis in re una consumere curam. Hor. 2. Serm. 4. 48.

NĔQUE, [μήτε, οὐδὲ, οὔτε] Disjunctiva conjunctio. Ter. Eun. 2. 3. 2.

— occidi:
Neque virgo est usquam, neque ego qui illam e conspectu amisi meo.

Nullæ enim lites, neque controversiæ sunt, quæ, &c. Cic. 1. de Orat. 118.

Neque sæpius repetitum. Cic. 1. Off. 4. Nulla enim vitæ pars neque publicis, neque privatis, neque forensibus, neque domesticis in rebus: neque si tecum agas quid, neque si cum altero contrahas, vacare officio potest.

Neque autem. Cic. 5. Fam. 12. Neque autem ego sum ita demens ut, &c. Ulp. Dig. 2. tit. 6. l. 5. § 4. Neque autem in hæredem, neque post annuta dabimt. V. A. Borrich. Vind. p. 144.

Neque enim sunt isti audiendi, qui virtutem duram & quasi ferream esse quandam volunt. Cic. de Amicit. 48.

Neque, &. Ter. Eun. 1. 1. 38.

Neque præterquam quas ipse amor molestias
Habet, addas: & illas quas habet, recte feras. Idem Eun. 5. 4. 43.
— vide, Parmeno,
Quid agas, ne neque illi prosis, & tu pereas. Cic. 1. Att. 17. Id neque amoris mediocris, & ingenii summi ac sapientiæ judico.

Neque, sequente Et, vel Ac, apud Suetonium sæpe, ut in Augusto cap 45. Seu studio spectandi ac voluptate, qua teneri se neque dissimulavit unquam, & sæpe ingenue professus est. Et alibi. Hinc error natus in Tiberio, de quo in meo Chartario basilidico 8. b. V. in Tiberio, cap. 47. pr. H. St. Quod genus hoc scripti Stephanici sit ignoro.

Neque, sequente Etiam. Liv. 27. 11. M. Sestilius Fregellanos respondit, &c. ad id sibi neque opes deesse, animum etiam superesse.

Neque sine. Ter. And. 1. 2. 8.

At nunc faciet: neque, ut opinor, sine tuo magno malo.

Neque haud. Ter. And. 1. 2. 34.

Ne temere facias: neque tu haud dicas tibi non prædictum, cave.

Neque id quidem. Cic. de Amicit. 19. Quare sibi habeant sapientiæ nomen & invidiosum & obscurum: concedantque ut hi boni viri fuerint. neque id quidem facient: negabunt id nisi sapienti posse concedi. In veteri codice legitur, Ne id quidem.

Neque dum, pro Necdum, id est & nondum. Cic. 3. Q. frat. 8. Sed ejus rei maturitas neque dum venit, & tamen jam appropinquat.

Neque vero me Lacedæmonii aut Athenienses magis moverint, quam Pop. Romanus. Quintil. lib. 2. cap. 17.

Neque quicquam adhuc, quam, pro Tantum. Suet. Claud. cap. 10. Hinc ad alios commilitones fluctuantes, neque quicquam adhuc, quam frementes perduxit.

Neque secius eo, pro Nihilo minus. Suet. Domit. cap. 12. Sed quum obnoxium se barbaris per hoc animadverteret, neque eo secius in explicandis oneribus hæreret.

Neque nihil, neque tantum. Cic. pro Rosc. Com. 10. Ad arbitrium hoc

animo adimus, ut neque nihil, neque tantum, quantum postulavimus, consequamur.

Neque non. Varro de R. R. Neque non etiam quædam assumenda in villam.

Neque si non. Varr. de L. L. lib. 6. pr. Neque si non norim radices arboris, non possem dicere pirum esse ex ramo, &c.

Neque opinato se ostendere. Cic. 2. Philipp. 77. Ergo ut te catamitum, neque opinatu quum ostendisses, præter spem mulier aspiceret.

Neque ne, pro simplici negatione. Liv. 44. 36. Neque enim ne his cunctationem aperuerat suam.

NĔQUEO, ivi, itum, [ἀδυνατέω, ἀδυνατεῖν] Ire. Non ire interpretatur Festus. Significat autem Non quire. i. e. posse. Cic. de Amicit. 90. Cujus autem aures clausæ veritati sunt, ut ab amico verum audire nequeant, hujus salus desperanda est. Livius 22. 3. extr. Signum, omni vi moliente signifero, convelli nequire. [Festi verba hæc sunt, Nequeunt, Non eunt. Scalig. & Dacer. Neceunt reponunt.

Dormire nequeo. Hor. 2. Serm. 1. 8.

Nequeo quin. Plaut. Milit. 4. 8. 32.

Age, Palæstrio, bono animo es. P. eheu nequeo quin fleam.

Nequivi. Virg. 6. Æn. 507.

Nequii. Hor. 2. Serm. 5. 78. — putasne,

Perduci poterit, tam frugi, tamque pudica,

Quam nequiese proci recto depellere cursu?

Nequibo, futurum antiquum. Lucret. lib. 1. 381.

— concedere porro

Quo poterunt undæ, quum pisces ire nequibunt?

NEQUIENS, entis. Partic. Ammian. lib. 15. cap. 26. Hannibalem adsequi nequiens. conf. Sallust. Fragm. Auson. Profess. 2. 29.

Plural. Arnob. 1. Cæcitate ingenua nequeuntes videre. & Apul. Florid. p. 341. Elmenh. Et illis expedire gressum nequeuntibus.

NEQUINONT, antique pro Nequeunt. V. infra.

NEQUĬTUM, & NEQUĬTUR, pro Non posse, dixerunt veteres. Pacuvius. Sed quum contendi nequitum, ut clam intendenda est plaga. Plaut. in Satyrione, Retrahi nequitur quoquo progressa est semel. conf. Rud. 4. 4. 24. Et Cato Originum lib. 1. Id nequitum exaugurari. Hæc Fest. Sallust. Jugurth. cap 31. Quicquid sine sanguine civium ulcisci nequitur, jure factum sit. Apul. Apol. p. 332. Elmenh. Sola virginitas, cum semel accepta est, reddi nequitur.

NEQUI, pro Nequis, vel Ne aliquis. Varro R. R. 2. 4. Altitudinis modus sit, nequi porcellus a matre opprimatur.

NEQUICQUAM, Adv. [ἄλλως, μάτην] i. e. Frustra. Ter. Heaut. 2. 3. 103.

— age modo, hodie sero ac nequicquam voles. Liv. 1. 30.

Utrinque injuriæ factæ, ac res nequicquam erant repetitæ. Cic. 3. Off 62. Ex quo Ennius, nequicquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret.

Talia nequicquam questus. Ovid. 13. Met. 870.

Heu tantis nequicquam erepte periclis. Virg. 3. Æn. 712.

Nequicquam, Non. Virg. 1. Georg. 193.

Nequicquam pingues paleâ teret area culmos. Hor. 1. Epist. 3. 332.

— an male sarta

Gratia nequicquam coit, & rescinditur. Porphyr. Nequicquam, pro Non: ut, Virg. 2. Æn. 545.

— telumque imbelle sine ictu

Conjecit, rauco quod protinus ære repulsum,

Et summo clypei nequicquam umbone pependit. Servius, Nequicquam, Non. Pers. 2. Sat. 51.

Nequicquam fundo suspiret nummus in imo.

Nequicquam, pro Non quicquam, ut veteres Ne vis, pro Non vis dicebant. Cic. 1. Tusc. 75. Secernere autem a corpore animum, nequicquam aliud est quam emori discere. Sed in MSS. aliis Nec quidquam divise, aliis Nihil quidquam.

Nequiquam, scribi quidam malunt. V. Broeckh. ad Propert. 2. 3. 5.

NEQUINO, ire. modo Lascivire, modo Negare significat. Perottus. [Sed videtur Nequito & Negito confundere cum NEQUINO.

NEQUINUNT, pro Nequeunt, id est Non possunt: ut, Solinunt, Ferinunt, pro Solent & feriunt, dicebant antiqui. Liv. in Odyssea, Partim errant, neque nunc Græciam redire nequinunt. Festus.

NEQUINUM, i. n. Umbriæ oppidum, teste Plin. lib. 3. cap. 14. quod nunc Narnia dicitur, ob incolarum libidinosam inertiam. A quo Nequinates, qui nunc Narnienses. Vulgo *Narni*.

NĒQUIS, nequa, nequod vel nequid. [μήτις] ex Ne & Quis compositum, ne aliquis. Ter. Heaut. 2. 3. 28.

Hoc primum, ut nequid hujus rerum ignores, anus

Quæ est dicta mater esse ei ante hac, non fuit.

Nequid nimis, [μηδὲν ἄγαν] Sententia pervulgata, qua admonemur in rebus omnibus modum servare. Ter. And. 1. 1. 34.

— nam id arbitror

Apprime in vita esse utile, ut nequid nimis.

NEQUITER, NEQUITIA, &c. V. NEQUAM.

N E R

NĔRESSOS, i. f. [Νερησσὸς] Oppidum est in Cea insula, cujus meminit Æschines Epist. 1. ad Polycratem.

NĒREUS, ei. m. dissyll. [Νηρεὺς] fuit, ut testis est Hesiodus in Theogonia 233. seq. Marinus deus Oceani & Tethyos filius, ac Chorim sororem uxorem accepit, ex qua nymphas plures genuit. Hunc omnium antiquissimum dixit Orpheus in Argonauticis. Apud Poetas sæpe pro Mari ponitur.

Profundus. Stat. 5. Theb. 49.

Spumeus Nereus sævit tridenti. Virg. 2. Æn. 419.

Violentus. Ovid. 12. Met. 24.

Orbem totum circumsonat. Ovid. 1. Met. 187.

NERĔIDES, um. f. pl. [Νηρεΐδες] patronym. a Nereo, fuerunt marinæ nymphæ, humanam effigiem habentes, quarum inter alias sunt Neree, & Cymothoe. Nominativus singularis est Nereis, penult. indiff. Ovid. 11. Met. 380.

Sed memor admissi Nereida colligit orbam. Idem 13. Met. 749.

Et 858. in cantilena Polyphemi,

Nerei, te vereor: tua fulmina sævior ira est. Nerei vocativus est.

Deæ Nereides. Ovid. 2. Amor. 11. 36.

Æquoreæ. Catul. Argon. 62. 15.

Almæ. Cic. in Arat. 450.

Hanc illi tribuunt pœnam Nereides almæ.

Lascivæ. Claud. in præfat. 2. in Eutrop. 68.

Ovantes. Claud. de Nupt. Hon. 283.

Virides. Ovid. 5. Epist. 57.

Nereides etiam Belluæ sunt marinæ, speciem aliquam homini conformem habentes. An dentur, disputat Voet. part. 1. Disp. Theol. p. 762. Elegans est libellus Mich. Frider. Lochneri, Nerion, sive Rhododaphne, quo Nerei & Nereidum mythologia explicatur, edit. 4. Norib. 1716.

NERĒIUS, a, um. Adj. Ovid. 13. Met. 162.

Præscia venturi genetrix Nereia leti. i. e. Thetis.

Nereia turba. i. e. Nymphæ. Sil. 7. 416.

NĒRĪNE, es. f. [Νηρίνη] patronym. Virg. 7. Ecl. 37.

Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblæ.

NĒRIO, vel NĒRIĒNE, es. f. [Νηρίνη] Martis uxor. Gell. lib. 13. cap. 21. Nerio, sive Neriene, Sabinum verbum est: eoque significatur virtus, & fortitudo. Paulo post, Nerio igitur Martis vis, & potentia, & majestas quædam esse demonstratur. Plautus autem in Truc. 2. 6. 34. Conjugem esse Nerienem Martis dicit. Hæc etiam a Cn. Gellio in ... sio Annali dicitur Neria, non Nerio neque Neriene. Nerio, quasi Neirio dici putat Servius Claudius, hoc est sine ira, & cum placiditate: ... eo nomine mitem tranquillumque fieri Martem precemur.

NĒRIS, Idis. f. [Νηρὶς] Montis Argivi nomen. Stat. 4. Theb. 47.

NERĬTA, æ. & NERITE, es. f. Conchæ marinæ genus. Plin. lib. 9. cap. 33. Navigant ex his neritæ, præbentesque concavam sui partem, ... opponentes, per summa æquorum velificant. Vetus exemplar ... Veneriæ.

NĒRĬTOS, i. [Νήριτος] Insula est prope Zacynthum, Dulichium & Ithacam. Hanc a Laerte fuisse captam ait Strabo ex Homero.

Est & Neritos, Mons in Ithaca, ut eodem loco docet Strabo. Plin. lib. 4. cap. 12.

NERĬTIUS, a, um. Adj. [Νηρίτιος] quo nomine Ulyssem intelligit Ovid. 1. Trist. 4. 57.

Pro duce Neritio docti mala nostra poetæ

Scribite: Neritio nam mala plura tuli.

Domus Neritiæ. Ovid. 13. Met. 5.

Proles Neritia. Saguntini, qui Nerito deducti coloni fuerant. Sil. ... V. Drakenb.

Rates Neritiæ. Ovid. de Rem. Amor. 263.

NĒRIUM. i. n. [νήριον] Frutex est foliis amygdalæ, sed majoribus & pinguioribus: folia ejus quadrupedibus sunt venenum. Rhododaphne alias dicitur. Plin. lib. 24. cap. 11. Romanis autem rhododendron, ... Dioscorides, a flore roseo, & quod in arboris magnitudinem crescat, rhododaphne vero, quod folium lauri: florem autem rosæ similem ... Officinis vulgo hodie *oleander* dicitur. conf. NEREIDAS.

NERIUM, i. n. [Νήριον] Ptolem. lib. 2. cap. 6. Promontorium Tarraconensis Hispaniæ: Artabrorum promontorium alio nomine. ... *Finisfar*, in Gallicia.

NĒRO, ōnis. m. [Νέρων] Gell. lib. 13. cap. 21. Nerio, sive Neriene verbum Sabinum est, quo significatur virtus & fortitudo. Itaque ex Claudiis, quos a Sabinis oriundos accepimus, qui erat egregia ac præstanti fortitudine, Nero appellatus est. Sabini autem id nomen a Græcis accepisse videntur, qui vincula & firmamenta membrorum νεῦρα dicunt, unde nos quoque Latine nervos appellamus. V. Suet. Tiber. cap. 1. & Spanh. de Us. & Pr. Num. diss. 10. Hoc cognomine fuit Imperator Romanorum, qui omnium, quos terra tulit, nequissimus & crudelissimus fuit. Hinc proprium nomen in appellativum commutatum est, ut Nerones nunc Crudeles tyrannos, dicamus. Hor. 4. Carm. 4. 37.

Quid debeas, ô Roma, Neronibus

Testis Metaurum flumen &c.

Major Neronum. Hor. 4. Carm. 14. 14.

Nero calvus, maledictis populi appellatus est Domitianus, quod calvus esset & sævitia Neronem vel exæquaret, vel superaret, ac Nero alter esset. Juven. 4. Sat. 38.

— & calvo serviret Roma Neroni. Ausonius de XII. Cæs.

Et Titus Imperii felix brevitate, secutus

Frater, quem calvum dixit sua Roma Neronem.

NERŌNĒUS, a, um. Adj. [Νερώνειος] Stat. 2. Silv. 5. 62.

— Neronea nec qui modo lotos in unda.

NERŌNIĀNUS, a, um. aliud Adj. [Νερωνιανὸς] Martial. lib. 7. 33.

— quid Nerone pejus,

Quid thermis melius Neronianis?

De Neroniano lapide, V. Voss. Etym. p. 348.

De Dicto Neroniano, Cic. 2. de Orat. 61.

NERVA, æ. m. fuit Cognomen Liciniorum, Cocceiorum, ... ductum a nervis, hoc est a robore, ut quidam scribunt. Cic. ... 129. C. Licinius Nerva non indisertus fuit.

Nerva Cocceius, Romanorum Imperator XIII, Flavio Domitiano ... successit, dissimillimus, animoque vere paterno erga populum ... Hic quum liberos sibi nullos genuisset, Ælium Trajanum sibi adoptavit, qui illi etiam in Imperio successit. V. Plin. Paneg. Xiphilin. & ... quos historiæ Cæss. scriptores. conf. Martial. 8. 70. & 11. 6.

NERVII, orum. m. pl. [Νερούιοι] Galliæ Belgicæ populi maxime feri, ... ait Cæsar. Tornacenses nunc vocantur, Atrebatibus & Veromanduis ... timi. Hos irrigant Sabis & Scaldis flumina. Cum his pugnavit ... maximo totius exercitus discrimine, ut ipse testatur suis Bell. Gall. lib. 2. 27.

Singulariter, Lucan. 1. 428.

— nimiumque rebellis

Nervius.

NERULANI, orum. m. pl. Populi in Latio juxta Romam, quorum meminit Plin. lib. 3. cap. 5.

NERULLINUS, i. m. [Νερυλλῖνος] Vir clarus cui Troadenses erexere statuam. Meminit Athenag. Legat. pro Christ. p. 242.

NERULUM, i. n. Oppidum in Lucanis, quod vi captum fuisse repentino adventu Æmilii, testatur Liv. 9. 20. Inde

NERULONENSIS, e. Adj. Suet. Aug. cap. 4. extr. Materna tibi farina ex crudissimo Ariciæ pistrino: hanc finxit manibus collybo decoloratis Nerulonensis mensarius.

NERVUS, i. m. [νεῦρον, τόνος, ἰσχύς] notæ significationis. Nervus ...

corde originem habere dixit Aristoteles. Verum a cerebro oriri constat ex ipsa anatomes inspectione. Græcis autem dicuntur τὰ νεῦρα, unde nostra dictio Latina deducta est, ut testatur Gell. lib. 13. cap. 21.
Adjuti aliquo conamine nervi. V. ADJUVO.
Validi. Lucret. lib. 5. 926.
Astringi ossa suis nervis debent. Quintil. in procem. lib. 1.
Continentur nervis artus. Cic. 2. de Nat. Deor. 139.
Nervis & ossibus dii non continentur. Cic. 2. de Nat. Deor. 59
Duci nervis alienis. Hor. 2. Serm. 7. 82.
Duceris, ut nervis alienis mobile lignum. Verbum Græcum νευροσπαστεῖσθαι elegantissima circuitione expressit. Sensus autem est, ut fidiculis neurospasta moventur, sic tua libidine, ut nervis aut fidicula traheris. Turnebus.
Extentare nervos. Lucret. lib. 3. 489
Rupti vulnere. Ovid. 12. Met. 567.
Validi. Celsus in præfat. lib. 1. Validi nervi, an infirmi.
Nervorum labores. Vitruv. 8. 3.
Nervorum valetudo. Suet. Vesp. cap. 7.
Nervus, pro Robore & viribus aliquando ponitur: in nervis enim robur peculiariter consistit. Unde dicimus rem esse sine nervis, quæ debilis est. Hor. 2. Serm. 1. 2. —sine nervis altera quicquid
Composui pars esse putat.
Quantum in cujusque animo roboris est & nervorum, tanta est consolatio. Cic. 6. Fam. 1.
Nervi Reip. i. e. Vires & fortitudo Reip. nempe milites, classes, & vectigalia. Cic. pro Lege Manil. 17. Si vectigalia, nervos esse Reip. semper duximus: eum certe ordinem, qui exercet illa, firmamentum ceterorum ordinum recte esse dicemus.
Nervi belli, pecunia & equitatus. Cic. 5. Phil. 5. Primum nervos belli, pecuniam infinitam, qua nunc eget: deinde equitatum quantum velit.
Vectigalium nervi. Cic. 5. Verr. 83. Quæ quam de Pop. Rom. victu, de vectigalium nervis, de sanguine detraxisset ærarii, Tertiæ mimæ condonavit.
Nervi atque aculei oratorii ac forenses. Cic. in Orat. 62. Nervi proprie sunt in corpore, atque in eis totius corporis robur est; unde Enervati dicuntur, Imbelles & infirmi. Nervos intendere, significat Summa ope niti. Sed per translationem vocat Cicero Nervos orationis, ipse Argumenta & probationes, quibus adversarior orator prosternere conatur. Aculei vero proprie Spicula quædam parva sunt, ut vesparum, crabronum: sed translate ponuntur pro Oratione, quæ animum quodammodo pungat & mordeat. Conantur enim oratores, audientium animos commovere; quemadmodum de Pericle scripsit Eupolis, cum delectatione aculeos etiam relinquere in animis eorum, a quibus esset auditus: id quod testatur Cic. in Brut. 38. & lib. 3. de Orat. 138.
Mentis & corporis nervi. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Nervis & sapientia tua opus est. Cic. 3. Fam. 10.
Est tuorum nervorum. Cic. 3. Q. frat. 9. Cujus in hoc uno consideratiam & ego sustinebo ut potero: & tu, ut possis, est tuorum nervorum. Idem 15. Att. 4. Quoquo modo ego de illius nervis existimo. i. e. de Bruti virtute.
Adhibere nervos. In ADHIBEO.
Afferre nervos. In AFFERO.
Contendere omnes nervos in re aliqua, vel Contendere omnibus nervis: pro Summa vi, summoque studio niti. Nam robur juxta philosophos, in nervis situm. Cic. ad Q. frat. Sic contende omnibus nervis & facultatibus. Idem 2. Verr. 35. Magnum fortasse onus, & mihi periculosum, verumtamen dignum in quo omnes nervos ætatis, industriæque meæ contenderem.
Frangere nervos & mentis & corporis. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Incidemus legionum nostrarum nervos his consiliis. h. e. Vires & robur frangemus. Cic. 12. Philipp. 8.
Incidere nervos Populi Romani. Cic. 2. pro Lege Agrar. 46.
Incidere nervos virtutis. Cic. 1. Acad. 35.
Intendere nervos in re aliqua, pro Totis viribus conari, & omnem sollicitudinem adhibere, & operam. Ter. Eun. 2. 3. 20.
Nervus, pro Amento, vel chorda arcus: ut,
Stridens nervus. Virg. 5. Æn. 502.
Adducto nervo concita moles. Ovid. 8. Met. 357. Intelligit Balistæ nervum.
Equino nervo intentus arcus. Ovid. 1. de Pont. 2. 21.
Reciproca tendens nervo equino concita tela. Actius apud Varr. lib. 6. L. L. 5. pr.
Pulsante nervo sagittæ erumpunt. Virg. 4. Georg. 313.
Aptare sagittas nervo. Virg. 10. Æn. 131.
Nervus, Flagellum quo Martyres cædebantur. Barthol. de Cruce Hypomn. 1. 12. & ex eo Lex. Pitisc.
Nervi, seu Funes nervini erant etiam inter Apparatus bellicos. Veget. de Re Mil. 4. 9. & Vitruv. 10. 15. conf. idem Pitisc.
Nervi, Chordæ citharæ dicantur. Cic. 1. Tusc. 4. Summam eruditionem Græci sitam censebant in nervorum vocumque cantibus.
Concordia nervorum. Quintil. lib. 5. cap. 10. De fidibus.
Lyra intenta nervis. Quintil. lib. 2. cap. 8.
Modulati. Lucan. ad Pison. 163.
Continere nervos. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Percutere. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Probare. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Sonant ita in fidibus nervi, ut a digitis sunt pulsi. Cic. 3. de Orat. 214.
Trahere nervo. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Nervus, pro Membro virili. Hor. Epod. 8. 17.
Illiterati num minus nervi rigent? Ubi Porphyrio, Nervos pro membro virili dicit. Auctor Carminis obscæni 69.
Nemo meo melius nervum tendebat Ulysse:
Sive illi laterum, seu fuit artis opus. Tibull. in Priap. Carm. 83. extr.
Repente nervus excitet libidinem. Al. Nervos & Libidine. In iisdem Carm. 63.
Libidinoso tenta Pyramis nervo. Sin Juven. 9. Sat. 34. & 10. 205.
Nervum etiam appellamus (inquit Festus) Vinculum ferreum, quo pedes, vel etiam cervices, impediuntur. Plaut. Fragm. 2. 15.
Perfidiose captus, eo edepol nervo cervices probat. Idem Capt. 3. 5. 71.
Nam nocte nervo vinctus custodibitur. Sic Asin. 3. 2. 5.

Qui advorsum stimulos, laminas, crucesque, compedesque,
Nervos, catenas, carceres &c. Eleganter idem Pœn. 5. 4. 99.
Condamus alter alterum ergo in nervum brachialem. Translate. M. Cato apud Gell. lib. 12. cap. ult. Fures privatorum furtorum in nervo atque in compedibus ætatem agunt: fures publici in auro atque purpura.
Corripere in nervum aliquem. V. CORRIPIO.
Ire in nervum. Ter. Phorm. 4. 4. 15.
Quum argentum repetent, nostra causa scilicet
In nervum potius ibit. Ubi Donatus, In nervum ibit, Decipiet. a proverbio tracto a sagittariis: quum vis conatusque tendentis arcum, non in volatum teli, sed in ruptionem nervi expetatur. Hæc D. Aliis dictum placet, In nervum ibit, pro In vincula ibit. Antiquitus enim qui solvendo non essent, vincti tradebantur creditoribus, donec opera compensarent creditam summam. Nervus autem genus est vinculi, de quo Gell. lib. 20. cap. 1. Confessis igitur æris ac debiti judicatis triginta dies sunt dati conquirendæ pecuniæ causa, quam dissolverent. Post deinde, nisi dissolverant, ad Prætorem vocabantur, & ab eo, quibus erant judicati, addicebantur. Nervo quoque aut compedibus vinciebantur. Deinde subdit Gellius verba legis XII Tabul. In nervum potius ibit. i. e. Patietur se addici, & addictum vinciri. conf. NECTO, & NEXUS.
Erumpet fortitudo istæc in nervum. V. ERUMPO.
Corpus in nervum & supplicia dare. Liv. 6. 36. Tertull. ad Martyr. 2. 2. extr. Nihil crus sentit in nervo, quum animus in cælo est. Vet. Gloss. Nervus, ξυλοπέδη. conf. Lex. Pitisc.
NERVIA, æ. f. [νευρά] in feminino genere lectum est apud doctos sæpe, inquit Nonius 3. 149. Varro, Scientia doceat quemadmodum in psalterio est, tendamus nervias. Nervias pro Fidiculis, id est chordis citharæ accepit Varro. V. Gell. lib. 9. cap. 7.
NERVIUM, i. n. Varro, Et id dicunt suam Briseidem producere, quæ ejus nervia tractare solebat. Nonius ibid. conf. Petron. cap. 45.
NERVŬLUS, i. m. dimin. [νευρίδιον] Cic. 16. Att. 18. Quod certe facies, si tu nervulos tuos, mihi sæpe cognitos, suavitatemque, qua nemo tibi par est, adhibueris.
NERVŌSUS, a, um. Adj. [νευρώδης] Quod multos habet nervos. Plin. lib. 11. cap. 37. Ideo nulla est ei caro, sed nervosa exilitas. conf. Cels. 4. 1. Nervosus orator, per translationem, hoc est, Magnam vim & efficaciam sermonis habens. Cic. de Clar. Orat. 121. Quis Aristotele nervosior?
NERVOSE, Adv. [νευρωδῶς] Magna vi.
Vigilantes & nervose. Cic. 10. Fam. 23. Ut vigilanter nervoseque nos, qui stamus in acie, subornes.
Nervosius dicere, vel asserere, Audacter, & magna sermonis vi. Cic. 3. Off. 106. Itaque nervosius qui ista disserunt, solum audent malum dicere id quod turpe sit. Idem Orat. 127. Aliquanto nervosius.
NERVOSITAS, ātis. f. [τὸ νευρῶδες] Plin. lib. 19. cap. 1. Nervositas filo æqualior pæne quam araneis, tinnitusque, cum dente libeat experiri. De lino.
NERVĀLIS, e. Adj. ut, Nervalis herba. Scribonius Largus Compos. 12. Herbam, quam Græci νευροειδὲς, nos nervalem appellamus.
NERVĬCUS, vel NEURĬCUS, a, um. Adj. [νευρικός] Qui nervis laborat. Vitruv. lib. 8. cap. 3. Aquæ neuricos aut podagricos efficiunt: sulphurosi fontes nervorum labores reficiunt. Budæus. Sed hoc e Græca dictione νεῦρον deducitur, quæ idem significat quod Nervus.

N E S

NESA, æ. f. Regio montana juxta Ætnam.
NESÆA, æ. sive NESÆE, es. f. [Νησαίη] Nympha marina, Nerei & Doridis filia, παρὰ τὸ νεῖν, hoc est a natando dicta. Auctor Hesiodus in Theog. 249. conf. Virg. 4. Georg. 338. & 5. Æn. 826.
NĔSĂPIUS, vel NESĂPUS, a, um. Adj. Insipiens. Petron. Fragm. Tragur. p. 20. Et ne me putetis nesapium esse, valde bene scio, unde primum &c. Q. Ter. Scaur. Orthogr. p. 2251. Ne pro Non positum est apud antiquos. Sic Nefrendes porci sunt, qui sine dentibus sunt, id est qui fabam frendere non possunt. Sic Nesapus, qui non sapit. conf. Not. Scheffer. ad Fragm. p. 114. [Ut Nescius, Nefartus, &c. inquit Scheff. Forte tamen Nesapidus reliquit Arbiter. Nam ut Scius a Scio, sic e Sapio Sapidus, non Sapius vett. dixerunt. Sic ergo & Insipidus, ut Inscius, & Nesapidus, ut Nescius.
NESCIO, ivi, itum, [οὐκ οἶδα, ἀγνοεῖν] ire. Ignorare. Ter. Eun. 4. 7. 29.
Cave sis, nescis cui maledicas nunc viro.
Nemo in eo quod nesciat disertus esse potest. Cic. 1. de Orat. 63.
Casu, nescio quo, in ea tempora nostra ætas incidit, ut quum maxime florere nos oporteret, vivere etiam puderet. Cic. 5. Fam. 15. Nepos 2. 7. 3.
Nescias. Ejus sit potestas posthac, an nunquam tibi. Ter Heaut. 2. 3. 104.
Nescio an, omissa negatione, significat Fortasse. V. Manut. ad Cic. 9. Fam 9. & 14. conf. item Cic. 9. Fam. 15. pr. & Burm. ad Quintil. 12. 11.
Nescio, an in his perfecta sit prudentia. Lactant. libro 3. 143. de Apibus loquens, ut Cic. Haud scio an. V. in HAUD. Idem p 138. Nam corporis bona non minus sunt mutis, quam homini necessaria, ac nescio an etiam magis. An est pro, Ac nescio, an non etiam? H. St. Posterior locus est cap. 8. §. 17. prior cap. 10. pr.
Nescio de illo. Plaut. Merc. 2. 3. 48.
Nescit nisi. Plaut. Most. 3. 1. 77.
Nescis quidem nisi fœnus fabularier.
Nescimus qui siet. Plaut. Pœn. 3. 3. 36.
Nescio quid, Aliquid quod ignoro. Ter. Heaut. 2. 2. 7.
Faciam. sed nescio quid profecto mihi animus præsagit mali.
Lætus est nescio quid. Idem Andr. 2. 2. 3. i. e. Nescio quam ob rem.
Nescio quid certe est. Virg. 8. Ecl. 107.
Nescio quis. Cic. de Amicit. 19. Qualem fuisse Athenis Timonem, nescio quem, accepimus. Plaut. Amph. 1. 1. 176.
Nescio quomodo. Cic. de Amicit. 86. Serpit enim nescio quomodo per omnium vitam amicitia.
Nescio quomodo ad aures istius pervenit. Cic. 6. Verr. 64. Nepos, 7. 11. 2. & 8. 1. 3.
Nescio quo pacto. Idem. Cic de Amicit. 4. Genus autem hoc sermonum positum in hominum veterum auctoritate, & eorum illustrium, plus, nescio quo pacto, videtur habere gravitatis.
Nescio quod. Ter. Hec. 3. 1. 39. —nescio quod magnum malum
Profectu, Parmeno, me celas.

Dum

Digitized by Google

Dum liceat fateri nescire quod nesciam. Cic. 1. de Orat. 101.
Nescias quod scis. Plaut. Mil. 2. 6. 89.

Posthac etiam illud quod scies nesciveris. i. e. Tacebis, nec palam facies. Ter. Eun. 4. 4. 54.

— tu pol, si sapis,
Quod scis nescis, neque de Eunucho, neque de vitio virginis.

Dansius admonet esse proverbium. Sumptum a dialecticorum ludis, in quibus hujusmodi quidam scirpi proponi solent: Facio, & non facio: Sum amicus, & non sum amicus: Audio & non audio. Hoc proverbio certam in tacendo fidem significamus, dum quis quod scit, perinde connivet ac dissimulat quasi nesciat. [Oxymorun schema est.

Nescio unde eam. Ter. Eun. 2. 3. 13.

Nescio alios, pro eo quod barbare dicitur, *Nescio de aliis.* Ter. Heaut. 2. 4. 16.

Nescio te ego? h. e. Putas te mihi non esse notissimum? Plaut. Men. 5. 1. 44. Idem Curc. 5. 3. 46.

Ego te vehementer perire cupio, ne tu me nescias. i. e. Ignores.

Nescis nec in pace, nec in bello vivere. i. e. Nequis. Cic.

Nesciunt irasci. Cic. 3. de Orat. 60. Stoicos autem, quos minime improbo, dimitto: tamen, nec eos iratos vereor, quoniam omnino irasci nesciunt. h. e. Non possunt, aut nolunt.

Lacrimare vultus nescit. i. e. Nequit. Senec. Herc. fur. 13.

Ludere nescit. Hor. de Arte Poet. 379.

Stare loco nescit. Virg. 3. Georg. 84.

Latine nescire. Cic. de Clar. Orat. 110. Non tam præclarum est scire Latine, quam turpe nescire. [Puto & Horat. H. St.

Nescitur, Impers. Cic. 7. Att. 12. Inde utrum consistere uspiam velit, an mare transire, nescitur. Idem 4. Acad. 32. Ut stellarum numerus par an impar sit, nesciatur.

Nesciens, entis. Partic. Ter. Heaut. 3. 1. 59.

— id permagni referre arbitror,
Ut nescientem sentiat te id sibi dare.

Nescienter, Adv. Augustin. de Doct. Christ. 2. 40. Ipsis Ægyptiis nescienter commendantibus.

Nescientia, æ. f. Claud. Mamert. 1. 11. Agnosco te multorum nescientias attulisse.

Nescitus, a, um. Partic. Quod nescitur. Sidon. 8. Epist. 6. Litem inter Gallias ante nescitam edidit. Ennod. de vita Antonii, Callem subjecta asperitate nescitum. & Boeth. de Consol. philos. lib. 5. Metr. 3. conf. Scitus in scio.

Nescius, a, um. Adj. [[illegible]] Qui nescit, ut,

Fati nescia Dido. Virg. 1. Æn. 303. Idem lib. 10. 501.

Nescia mens hominum fati sortisque futuræ.

Generis nescia plebs. Columel. lib. 10. 58.

Mali impendentis nescius. Plin. 8. Epist. 23.

Rerum haud nescius. Virg. 12. Æn. 227.

Veri nescia. Ovid. 1. Met. 614.

— veri quasi nescia quærit. h. e. Tanquam verum non cognoverit.

Corda nescia mansuescere. Virg. 4. Georg. 470.

Lumina succumbere nescia somno. Ovid. 12. Epist. 49.

Tolerandi. Tacit. 3. Ann. 1.

Vinci. Ovid. 2. de Ponto, 9. 45.

Non eram nescius, Brute, quum quæ summis ingeniis, exquisitaque doctrina, &c. Cic. 1. de Fin. 1.

Non sum nescius, Crasse, ista inter Græcos dici solere, &c. Cic. 1. de Orat. 45. V. non Adverbium.

Nescius, [[illegible]] Incognitus, qui ignoratur. Plaut. Rud. 1. 5. 17. Loca nescia. Gell. lib. 19. cap. 1. Quum sonus aliquis formidabilis aut e cælo, aut ex ruina, aut repentinus nescius periculi nuntius, vel quid aliud ejusmodi factum est, &c. Plaut. Capt. 2. 2. 15. Si quid nescivi, id nescium tradam tibi. [Forte, Id nesciam.] V. Gell. 9. 13. & Drakenb. ad Sil. 2. 98. Sic & Ignotus pro Ignoranto & Ignorato ponitur, q. V.

Tributa nescia. Tacit. 1. Ann. 59. Aliis gentibus, ignorantia imperii Romani, inexperta esse supplicia, nescia tributa.

Nescium quid habere. Idem 16. Ann. 54.

Nessi, vel Nesæi, orum. m. pl. [[illegible] Steph.] Populi in Scythia Europæ, optimis quondam equis abundantes. V. Plin. lib. 6. cap. 20.

Nesis, idis. f. & Nesidn, i. n. [[illegible] Suid. [illegible]] Insula in Campano litore inter Pausilypum & Puteolos. Lucan. 6. 90.

— tali spiramine Nesis. Hujus nominis obliquos producit Stat. 3. Silv. 1. 150.

Silvaque, quæ fixam pelago Nesida coronat. Item Accius Eclog. 1. V. Cic. 16. Att. 10. & Plin. 19. 18.

Nessotrophium, i. n. [[illegible]] Locus ubi anates clausæ pascuntur. Columel. lib. 8. cap. 15. Nessotrophii cura similis, sed major impensa est: nam clausæ pascuntur anates, querquedulæ, &c. [illegible] Græcis, anates Latine dicantur. Al. Neossotrophium. q. V.

Nessus, i. m. [[illegible]] Centaurus fuit, Ixionis ex nube filius, sagittis ab Hercule confixus, quod ejus uxorem Deianiram rapuisset. Fabulam refert Ovid. 9. Met.

Biformis. Ovid. 9. Met. 121.

Ferox. Ovid. 9. Met. 101.

Nesseus, a, um. Adj. [[illegible]] ut,

Tabe Nessea illita palla. Seneca Herc. OEth. 6.

Venenum Nesseum. Ovid. 9. Epist. 163. h. e. Venenosus sanguis Nessi.

Nession, i. n. [[illegible]] Centaurium majus. Apul. de Herb. cap. 24.

Nestocles, is. m. [[illegible]] Statuarius fuit, Phidiæ æmulus, cujus tempore floruit, Olympiade nimirum LXXXIII, ut scribit Plin. lib. 34. cap. 8.

Nestor, oris. m. [[illegible]] teste Homero lib. Odyss. 11. Nelei filius ex Chlori uxore: qui, ut idem Homerus in 2. Iliados scribit, cum quinquaginta navibus ex Pylo contra Trojanos venit, quanquam trecentesimum annum ageret. Ovid. 12. Met. 188.

— vixi
Annos bis centum, nunc tertia vivitur ætas. Item Juven. 10. Sat. 246.

Rex Pylius, magno si quicquam credis Homero,
Exemplum vitæ fuit a cornice secundæ. Nævius apud Gell. 19. 7.

Trisæclisenem appellavit. De eodem Hor. 2. Carm. 9. 13.

At non ter ævo functus amabilem
Ploravit omnes Antilochum senex
Annos.

Homeri scholiastes monet ætatem unam ex veterum sententia triginta annorum spatio definiri, qua ratione nonagesimum annum attigit Nestor. V. Rader. ad Martial. 2. Epigr. 8.

Nestoris anni, ætas, &c. in proverbium abiere, ut & ejus Eloquentia, & sapientia. V. Cic. 9. Fam. 14.

De nestoris poculo, V. Rader. ad Martial. 2. 6.

Pylius Nestor. Hor. 1. Carm. 15. 22.

Vincere Nestora eloquio. Ovid. 13. Met. 64.

Nestorides, patronym. [[illegible]] &

Nestoreus, a, um. Adj. [[illegible]] possessiv. ut, Senecta Nestorea. Stat. 1. Silv. 3. extr.

Gratia Nestorei mellis. Lucan. ad Pison. 64.

Nestores, Scriptores plurimi sic dicti. V. Voss. Hist. Gr. 2. 4.

Nestorius, i. m. Ciceronis familiaris, 6. Fam. 11.

Nestorius, item Hæreticus negans Mariam [illegible], damnatus in concilio Ephesino A. C. 431.

Nestorianum, i. n. Coloris species. Plin. 33. 13.

Nestus, i. m. [[illegible]] Fluvius est Thraciæ, a Strymone [illegible] ram urbem fluens. Ut Diomedis fabulis infamis est, ita Democriti patria, quam præterfluit, clarus. Meminit hujus Plin. multis in locis.

N E T

Nete, es. f. [[illegible]] ex [illegible] novissima: Ima chorda in tetrachordo. Vitruv. 5. 4.

Netoides, is. f. [[illegible]] Melopœæ species, quæ plures sonos [illegible] timis recipit. V. Mart. Capell. lib. 9.

Netrina, Netrix, V. neo.

Netum, i. n. [[illegible], contr. [illegible]] Urbs Siciliæ. V. Cic. 4. Verr. & Sil. 14. 269.

Netini, orum. m. pl. Hujus incolæ. Plin. 3. 8. Cic. 7. Verr. [illegible]

Netinenses, Cic. 4. Verr. 156.

Netus, a, um. V. neo.

N E U

Neu, [[illegible]] a Neve deductum est, per apocopen. I. e. [illegible] Pro Non. Plaut. Stich. 1. 1. 20.

Neu lacruma soror, neu tuo id animo &c.

Neu, post Ne, pro Neve. Ter. Andr. 1. 5. 56.

Te obtestor, ne abs te hanc segreges, neu deseras.

Neu post Ut. Cæs. 2. Bell. Gall. cap. 20. Milites non longiore oratione est cohortatus, quam uti suæ pristinæ virtutis memoriam retinerent, neu perturbarentur animo.

Neu, neu, conduplicatum, elegantem vim habet. Cæs. 1. Bell. Civ. 76. Neu se, neu Pompeium absentem, imperatorem suum, adversariis ad supplicium tradant, obsecrat. V. Neve, in ne.

Neve, V. ne.

Neverita, æ. f. Reverentiæ Dea, ut est in veteribus Glossis, [illegible] Mart. Capell. 1. conf. ibid. Not. Grotii.

Neugmate, inquit Festus, in carmine Cn. Marcii vatis significat [illegible] re, quum ait,

Gravis Meientium duorum neugmate. Fortasse Negumate [illegible] Festus. [Immo Negumate expressit. V. locum, & supra in [illegible]

Nevia, Nevianus, Nevius, V. nævius.

Nevolo, vis, vult, [[illegible]] veteres dixerunt, pro Non volo, [illegible] postea factum Nolo. Plaut. Trin. 5. 2. 38.

Filiam meam tibi desponsatam esse audio. L. nisi tu nevis. [illegible] Most. 3. 2. 70. & Trin. 5. 2. 32. Titinnius Setina, Ipsius quidem [illegible] ducem nevult. Nonius, 2. 581. V. nolo.

Neura, Gell. V. nervus.

Neuras, ădis. f. [[illegible]] Ionum lingua herba appellata est, [illegible] nomine Poterion dicitur, nervorum dissolutiones juvans, unde & no[illegible] accepit. Hæc etiam in vino pota, ranarum, quas rubetas [illegible] veneno medetur, unde & Phrynion vocatur. Plin. lib. 25. cap. [illegible] Sunt & ranis venena, rubetis maxime. Auxiliatur eis Phrynion [illegible] potum. Aliqui neurada appellant, alii poterion, &c. Eadem [illegible] nychia appellatur, quod [illegible], hoc est abscessibus [illegible] gues, medeatur.

Neuri, orum. m. pl. [[illegible]] Populi Scythiæ Europeæ, ad [illegible] nem amnem, quorum meminit Plin. lib. 4. cap. 12.

Neuris, idis. f. [[illegible]] Herba, quam alii Solanum, alii [illegible] appellant. Dioscorid. lib. 4. cap. 74. & 75. Hermolaus in eundem.

Neuris, is. f. [[illegible]] Insula est Propontidis Cyzico adjacens, [illegible] nominibus Elaphonnesus & Proconnesus dicta. Plin. lib. 5. cap. [illegible]

Neuricus, in nervus.

Neurobata, æ. m. [[illegible]] Neurobatæ, qui omnifariam [illegible] punt, qui ambulant super nervos & funes nerveos. [illegible] Græci [illegible] dicunt. Julius Firmic. lib. 8. cap. 17. Mathesεos, Cum tribus [illegible] ro Martis & Lunæ erunt funambuli, oribatæ, neurobatæ, [illegible] pertractent. conf. Hygin. cap. 273. Mytholog. & Turneb. Adversar. item Vopisc. in Carino cap. 19.

Neuroides, is. m. [[illegible]] Species est silvestris lactucæ, [illegible] nomine Limonium appellatur, multo minoribus foliis quam beta [illegible] undecim interdum caules habens. Plin. lib. 20. cap. 8.

Neurospaston, i. n. [[illegible]] Herba est quam Græci [illegible] Latini Rubum caninum appellant. Folium habet vestigio hominis [illegible] uvam autem nigram, in cujus acino nervum habet: unde & nomen [illegible] cepit. Plin. lib. 24. cap. 14.

Neurospasta, item Imagunculæ, quæ nervis quibusdam, a [illegible] cultis moventur, perinde ac si viverent. V. Cæl. Rhodig. lib. 7. [illegible] 16. Lex. Prisc. & Interpretes ad Hor. 2. Serm. 7. 82. Gell. 14. 1. [illegible] Muret. Com. in Plat. Repub. p. 649.

De obscænis neurospastis, agit Lucian. de Dea Syr. p. 664.

Neurospastes, æ. m. [[illegible]] Circulator qui tales [illegible] lucri causa circumfert. V. Bud. Com. Ling. Græc. 466. & [illegible]

Mundo p. 70 Elmenh. Muret. 2. Orat. 5. Demus hanc veniam sophistis, ut tanquam neurospastæ inter pueros ludant.

NEUTER, tra, trum, trisyllabum, teste Prisciano, genitivo neutri, æ, i; & neutrius. [οὐδέτερος] Nec hic, nec ille. Ter. And. 5. 1. 20.

Vario vultu, quum ibi me adesse neuter tum præsenserat. Cic. de Amicit. 53. Quod Tarquinium dixisse ferunt, tum, quum exul esset, se intellexisse quos fidos amicos habuisset, quosque infidos, quum jam neutris gratiam referre posset.

Neuter anguis, i. e. Nec mas, nec femina. Cic. 2. de Divin. 62.

Neutram in partem. Cic. 2. Off. 20. Tamen sine hominum opibus & studiis neutram in partem effici possunt. Idem 4. Acad. 130. Huic summum bonum est in his rebus neutram in partem moveri.

Neutrius partis. Cic. 4. Acad. 42.

In neutris partibus esse. Senec. de Ira, 2. 23. extr.

Neutrum servare se, vide apud Cic. H. St.

Neuter alterum diligit, dicimus; non autem Neuter neutrum. i. e. Neque ille hunc diligit, neque hic illum. [Sed & Neuter utrum.

Neutrum ab altero separo. Quintil. lib. 2.

Quid bonum sit, quid malum, quid neutrum. Cic. 2. de Divin. 10.

Neutrum alteri officit. Quintil. lib. 2. cap. 2. p. 17. Burm.

Neuter utri invidet. Plaut. Stich. 5. 4. 51. [Neuter, ex Ne & Uter.

NEUTRO, Adv. [οὐδετέρως] Nec ad unam partem, nec ad alteram. Liv. 5. 26. Prælia parva fieri: & tam tempus, neutro inclinata spe. i. e. In neutram partem. idem 34. 15.

NEUTRÔBI, vel NEUTRUBI, Adv. [οὐδετέρωθι] Neutra ex parte. Plaut. Aul. 2. 2. 56.

Neutrobi habeam stabile stabulum, si quid divortii fuat. Al. Neutrubi. Ammian. 19. 5. Neutrobi prælio inclinato. al. Neutrubi.

NEUTRĀLIS, e. Adj. [οὐδέτερος] Quod est neutrius partis. Unde Neutralia verba dicta sunt, Quæ neque actionem, neque passionem significant, ut, Sto, Jaceo, &c.

Nomina neutralia. Quintil. lib. 1. cap. 5.

Positio neutralis. Quintil. lib. 1. cap. 4. conf. Tertull. advers. Prax. cap. 22. & Mart. Capell. lib. 3.

NEUTRALITER, Adv. Charisius lib. 1. Quamvis Gellius foro navium neutraliter dixerit. Paulo post, Ocymum consuetudo neutraliter dicit. Rursus, Vulgus invenitur & masculino elatum, ut apud Virg. 2. Æn. 98.

— hinc spargere voces

In vulgum ambiguas. Sed idem & neutraliter in 1. Æn. 153.

— sævitque animis ignobile vulgus. Adde Novatian. de Trinit. cap. 21.

NEUTRALĬTAS, ātis. f. Qua animus a partium studio est alienus. Barbara vox. V. Voss. de Vit. L. L. 3. 29.

NEUTĬQUAM, [μηδαμῶς] inquit Donatus una pars orationis est, pro Nequaquam. Nullo modo, ut ait Festus. Ter. And. 2. 1. 32.

Ego, Charine, neutiquam officium liberi esse hominis puto,

Quum is nihil promereat, postulare id gratiæ apponi sibi. Idem Heaut. 2. 3. 116. Cic. 9. Att. 10. [Puto, ex Ne & Utiquam, etsi hoc inusitatum sit, pro Utique.

N E X

NEX, nĕcis. f. [φόνος] Mors, sive cædes, quæ ferro fit, aut alia vi. Cic. pro Milon. 19. Insidiatori vero & latroni quæ potest afferri injusta nex? Sisenna lib. 4. Histor. apud Non. 2. 593. Quoniam neque mea nex, neque intercessio posse videntur illorum dementem reprimere audaciam. Auctor ad Herenn. 4. 31. Tiberium Gracchum Remp. administrantem prohibuit indigna nex diutius in ea commorari. Cæs. 6. Bell. Gall. 19. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ, necisque habent potestatem. Apud Plin. invenies Neces in nominativo, accusativo, & vocativo pluralibus.

Fas ideo miscere neces. Val. Flacc. 3. 381.

Necem a Græco duci certum est, inquit Paulus, νέκυν enim mortuum dicunt Græci. V. Voss. Etymol.

De naturali morte hac voce usus est Justin. 42. 1. 1. observante Bernegg. & ad Suet. Cæs. cap. 5. n. 1. Adde Freinshem. ad Florum 3. 23. 7.

Dignus nece. Ovid. 6. Epist. 146.

Artifices necis, Qui novum aliquod mortis genus comminiscuntur. Ovid. 1. de Arte Am. 655.

Amor necis. Ovid. 3. Trist. 8. 39.

Auctor. Ovid. 8. Met. 449.

Civium multorum neces. Cic. 1. in Catil. 18.

Injusta. Cic. pro Milon. 9.

Afferre necem. V. paulo ante in NEX.

Cecidit nece vir. Ovid. 14. Epist. 12.

Conscivit sibi ipsi necem Junius. Cic. 2. de Nat. Deor. 8.

Dedere aliquem neci. Virg. 4. Georg. 90.

Demittere aliquem neci. Virg. 2. Æn. 5.

Dare aliquem infandæ neci. Ovid. in Ibin 380.

Datus neci, auctore Festo, proprie dicitur, Qui sine vulnere interfectus est, ut veneno, aut fame.

Effugere necem. Ovid. 7. Met. 424.

Eripere necem alicui, Conservare aliquem quominus pereat. Stat. 5. Theb. 69.

Inferre necem. V. INFERO.

Maturare alicui. Hor. 3. Carm. 7. 16.

Meruisse. Ovid. 11. Epist. 109.

Miscere. Valer. 3. Argon. 386.

Mille corpora neci. Ovid. 7. Met. 606.

Moliri alicui. Tacit. 13. Ann. 1.

Occumbere neci. Ovid. 15. Met. 599.

Parare alicui. Ovid. 1. de Arte Am. 73.

Pati indignam. Ovid. 10. Met. 627.

Patrare. Tacit. 2. Ann. 88.

Præbere causam. Ovid. 2. Epist. 148.

Tortus gelida nece. Lucret. lib. 4. 551. Alii aliter.

Ulcisci alicujus. Ovid. 7. Met. 458.

Urgendos gravi. Seneca Herc. Oet. 14. 16.

In necem alterius, pro In damnum & fortunarum eversionem. Ulpianus de Crimine stellionatus, Si quis imposturam fecerit, vel collusionem in necem alterius. Budæus. Idem Ulpian. in l. Summa. D. de peculio.

NEXO, are. NEXUS, &c. V. NECTO.

N I

NI. Nil.

NI, [εἰ μή] e Nisi per apocopen factum, Si non. Subjunctivo interdum jungitur, interdum etiam Indicativo. Ter. And. 3. 4. 19. Mirum ni domi est. Cic. 3. de Finib. 66. Quod ni ita se haberet, nec justitiæ ullus esset, nec bonitati locus, &c. Idem 5. Tusc. 39.

Ni pro Non dicebant veteres, ut ait Donatus. in Eun. 3. 3. pr. Plaut. Men. 1. 2. 1. Ni stulta sis.

Ni, pro Ne. Virg. 3. Æn. 686.

Contra jussa monent Heleni, Scyllam atque Charybdim,

Inter utramque viam leti discrimina parvo,

Ni teneant cursus: certum est dare lintea retro. Ubi Servius; Antiqui Ni pro Ne ponebant, qua particula plenus est Plautus. Ni mala, Ni stulta sis. Sensus ergo talis est, Ne cursus teneant, hoc est agantur & impleantur inter utramque viam modico mortis intervallo, id est Scyllæ & Charybdis. Lucret. lib. 2. 734.

Nive alium quemvis, quæ sunt imbuta, colorem

Propterea gerere hunc credas. conf. Broeckh. ad Propert. 2. 6. 3. & Drakenb. ad Sil. 1. 374.

Ni, particula in sponsionibus utebantur antiqui, & in judicio recuperatorio. Cic. pro Muren. Sponsionem facere possent, ni adversum edictum Prætoris vis facta esset. Idem 5. Verr. 132. Sponsio facta est cum cognitore tuo Apronio de fortunis tuis omnibus, ni socium tibi in decumis esse diceret. Et sic sæpe ibid. Idem 7. Verr. 141. Cogere eum cœpit: quum ageret nemo, nemo postularet, sestertiis duobus millib. sponsionem facere cum lictore suo, ni furtis quæstum faceret. Budæus.

N I Æ

NIÆTHUS, i. m. [Νίαιθος] Fluvius est Magnæ Græciæ, cujus meminit Theocritus. Sed rectius scribitur Neæthus, quod vide.

N I B

NIBAS, Vicus in Thessalonica Macedoniæ civitate, ubi galli nunquam vocem edunt: unde proverbium de iis quæ nunquam fient; Ubi Nibas coccyssaverit. V. Erasm. Chiliad.

N I C

NICEARCHUS, i. m. [Νικέαρχος] Pictor fuit sua ætate eximius. Hic inter alia Venerem inter Gratias & Cupidinem pinxit, & Herculem tristem insaniæ pœnitentia. Plin. lib. 35. cap. 11.

NICÆA, æ. f. [Νίκαια] vel NICEA & hoc NICEA. Nam utroque modo dicitur secundum Priscianum, est nomen duarum urbium, quarum una est Galliæ Narbonensis, a Massiliensibus condita, teste Plinio 3. 5. Alia Asiæ, & Bithyniæ Metropolis, de qua Plin. lib. 5. cap. ult. Nicæam primus Antigonus Philippi filius condidit, & Antigoniam nominavit. Postea Lysimachus, a nomine uxoris Antipatri filiæ, Nicæam appellavit. Auctor Strabo lib. 12. ubi plura V. Hic, jubente Constantino, famosa illa Synodus celebrata est, trecentorum decem & octo episcoporum & patrum Arrii dogma recisum. V. & Spanh. de us. & pr. Num. diss. 9.

Alia Nicæa Locrorum ad Thermopylas.

Nicæa, etiam Indiæ, ab Alexandro condita. Curt. 9. 3. 23.

Alia, octava Stephani, Nicæa Thraciæ.

Æstuosæ Nicææ ager. Catull. ad Seipsum, 44. 5.

NICÆNUS, a, um. [Νικαεύς] & NICENUS Plin. 10. Epist. 48. ut, Synodus Nicæna, Symbolum, &c. apud Ecclesiasticos.

NICÆNSIS, e. Adj. De Nicæensibus incolis, Cic. 13. Fam. 61.

NICĀGŎRAS, æ. m. [Νικαγόρας] Cyprius; qui Deorum gentilium historiam scrutatus, eos quos coleret vulgus, revera homines fuisse deprehendit, idque palam enuntians pro atheo est habitus. V. Arnob. lib. 4. & Clem. Alex. Protrept. 21. al. Nicanor. V. Voss. 4. Hist. Græc. p. 521. Alios Nicagoras, Athenienses, Leucadium, Rhodium, Zelitam, memorat Jonsius Hist. Philos. 3. 14.

NICANDER, sive NICANDRUS, dri. m. [Νίκανδρος] Colophonius, grammaticus & poeta, & medicus tempore Attali junioris illius, qui Gallogræcos vicit. Auctor Suidas. De hoc Cic. 1. de Orat. 69. conf. Voss. Poet. Gr. p. 68. & Hist. Gr. 4. 14. & Rutgers. Varr. Lect. 4. 18. & Fabric. Bibl. Gr. 3. 26. 6.

Nicander, Archipirata. Liv. 37. 11.

NICĀNOR, ŏris. m. [Νικάνωρ] Alexandrinus Grammaticus.

Alius Samius, qui de fluviis scripsit.

Alius inter Duces Alexandri, Parthus fortitus. Justin. 13. 4. 23.

De aliis V. supra in NICAGORAS.

NICĀSIO, onis. m. Cic. 12. Att. 5. extr. Nicasionum archetypa. Quo loco Turnebus; Nicasionum archetypa, inquit, per scirpum significant fœneratorum calendarium, vel quod Nicasio fœnerator fuerit, vel quod in Nicasione fabula a Cæcilio nescio quid tale scriberetur: vel certe quod proprium nomen, quod Græcum est origine, quadam lascivia ad interpretationem Romanam, ad quam alludit, revocaretur: quasi Nicasio, a nicando, id est necando dicatur, ut enaco & enico dicitur: fœneratorum autem crudelitas homines trucidare, enecareque videtur: vel quadam etiam alia joci luxuria, quasi hominum sint victores. Hæc ille Advers. 12. 4. [Νικασιώνων ἀρχέτυπα legendum, ut alibi docui.

NICĀTOR, ŏris. m. [Νικάτωρ] Cohors Macedonum regia, apud Liv. 43. 19. Item Seleucidarum Syriæ regum cognomen. V. Spanh. de Numm. diss. 7.

NICEA, NICENUS, NICIA, V. NICÆA.

NICĒPHŎRIUM, i. n. [Νικηφόριον] Oppidum est Mesopotamiæ, non procul ab Euphrate fluvio, ab Alexandro magno conditum. Plin. lib. 6. cap. 26. Liv. 32. 33. & 34.

NICEPHORIUS, [Νικηφόριος] amnis Tigranocerta urbem ambiens. Tacit. 15. Ann. 4. 2.

NICĒPHŎRUS, i. m. [Νικηφόρος] Villicus Q. frat. Ciceronis. V. 3. Q. frat. 1. 2.

Fuerunt hujus nominis plures Imperatores Constantinopol. & Scriptores. De Nicephoro Gregora, V. Voss. de Hist. Gr. 2. 28. conf. Fabric. Bibl. Græc. 5. 5.

NICER, cri. m. Fluvius Sueviæ in Germania. al. Neccarus. Sidon. 7. 324. & Auson Edyll 3. 423.

NICEROS, ōtis. m. [Νικήρως] Unguentarius. Martial. 12. 66.

NICEROTIANUM, i. n. [νικηρωτιανὸν] Delicatius odoramentum & unguentum: dictum ab artifice probo Nicerote. Martial. lib. 6. 55.

Fragras plumbea Nicerotiana. Idem lib. 10. 38.
Nimbis ebria Nicerotianis. conf Sidon. 9. 324.

NICETERIA, orum. n. pl. [νικητήρια] Præmium victorum: accipitur etiam pro Sacrificio vel epulo victoriæ gratia facto, quod etiam Epinicia plurali numero dicitur. Juven. 3. Sat. 68.

Et ceromatico fert niceteria collo. Budæus. conf. Scholiast. & Ælian. Varr. Hist. 2. 41.

NICETAS, æ. m. [Νικήτας, ὁ Νικήτου] Smyrnæus, sophista Adriano principi carus, ab eoque Museo Ægyptio ascriptus fuit. Quum causas tentaret, foro etiam aptissimus videbatur. Adeo ingenium ad utramque dicendi rationem accommodavit, ut judiciale sophistica quadam facultate exornaverit, sophisticum vero & umbratile forensibus aculeis roboraverit: genus dicendi antiquum & politum retinuit. Lascivus nihilominus & dithyrambicus visus. Ex Philostrato.

Scriptor item fuit Historiæ Byzantinæ, ubi desiit Zonaras. V. Voss. Hist. Gr. 2. 29.

De alio Idem 2. 25. conf Fabric. Bibl. Gr. 5. 5.

NICIAS, æ. m. [Νικίας] Atheniensis, genere clarus. Aristoteles scribit tres viros Athenis eodem tempore æque potentes fuisse, Niciam Nicerati, Thucydidem Milesii, & Theramenem Agnonis. Thucydides his natu aliquantulum major, multa cum Pericle clare pro Republica gessit. Post mortem Periclis ad Niciam primæ partes delatæ sunt. Missus igitur imperator una cum Demosthene altero duce contra Syracusanos, qui Gylippum Lacedæmoniorum ducem auxilio arcessiverant, infeliciter pugnantes ambo a Syracusanis in bello capti sunt, conjectique in carcerem, sibi manus attulere. Nicias Marco Crasso ex nostris comparatur, quod & divitiis abundaverit, & eundem fere exitum hic apud Siculos, ille apud Parthos invenerit. Hæc ex Plutarchi Nicia.

Nicias alius Atheniensis pictor, qui, teste Plin. lib. 35. cap. 11. diligentissime mulieres pinxit: lumen & umbras custodivit: atque ut eminerent e tabulis picturæ, maxime curavit. Hic etiam in artem tanta contentione animi incubuisse dicitur, ut cibum sumere sæpe oblitus sit. Ælian. Var. Hist. 3. 31.

Nicias, Pyrrhi medicus, qui olim ad Fabricium venions, ei promisit Pyrrhum veneno necaturum. At ille aversatus facinus, Pyrrho rescripsit, ut a Nicia sibi caveret. Plutarch. in Apophth. Fabricii. & in Pyrrh. Valer. Max. 6. 5. 1. Timocharem vocat. Res varie refertur. V. Freinsh. ad Flor. 1. 18. 21.

Curtius Nicias, Grammaticus Romæ, familiaris Pompeio & Ciceroni, qui ejus in epist. ad Atticum meminit: item in epist. 7. Fam. 3. Sueton. Ill. Gramm. 14. Cicero & Niciam quendam Smyrnæum se complecti scripsit, 2. Q. frat. 2. 2.

NICIPPUS, i. m. [Νίκιππος] Coorum Tyrannus, cui cum adhuc privatam ageret vitam, ovis, in pascuis ejus leonem pariens, regnum portendere visa est. Ælian. Varr. Hist. 1. 20.

NICO, vel NICON, ōnis. m. [Νίκων] fuit Unus ex tredecim principibus Tarentinorum, qui conjurarunt in Annibalem: tandemque comprehensus cum Philomene, ad Annibalem deductus est. De quo Liv. 20. 8.

Alius Galeni pater, Geometriæ & architecturæ peritus.

Item Pagil quidam, de quo Suidas.

Alios hujus nominis. V. apud Fabric. Bibl Gr. 5. 42.

Fuit etiam Asini nomen apud Suet. August. cap. 96. extr.

NICO, ēre. Verbum antiquum, a quo deductum est Nictare, & significat Signum facere, ut manum movere, aut ea minari. Plaut. Truc. 2. 7. 63.

— emoriare ocius si manu niceris.
 Quid manu nicerim? Ubi Icerim sæpe legendum credidi, inquit Turnebus 24. 17. sed quum aliquam esse Nictandi originem augurer, nec aliam quisquam comminisci possit, retinendum putavi. Nicere alibi nusquam, quod sciam, reperitur. conf Taubm. not. Manu iceris Boxh. [Puto reliquisse Plautum — si manu'n jeceris. pro Manum injeceris. Id enim fane intelligi volebat Nicto a Niveo Grammatici deducunt. V. Cl.

NICOCLES, is m. [Νικοκλῆς] Filius Evagoræ, Salaminis Cypriæ Rex; notus e duabus Isocratis orationibus parænetícis.

Alius item Grammaticus, citatus Varino voce σκάλοψ.

NICOCREON, ontis. m. [Νικοκρέων] Cypriorum tyrannus, de quo in dictione ANAXARCHUS.

NICOLAUS, i. m. [Νικόλαος] Nomen proprium, quasi victor populi.

Nicolaus Damascenus [Νικόλαος ὁ Δαμασκηνὸς Peripateticæ sectæ philosophus fuit. Herodi Judæorum tetrarchæ, & Augusto Cæsari familiaris, qui universalem historiam libris 80. complexus est.

Nicolaus alius fuit ex Myra Lyciæ civitate, flagrantissimus Christianæ religionis propagator, qui sub Constantino Cæsare vixit.

Fuit item Nicolaus quidam sophista, ex eadem Myra ortus, Dioscoridis Grammatici frater, qui artem Rhetoricam scripsit, & meditationes quasdam. De his omnibus vide plure apud Suidam.

Nicolai [νικόλαοι] vocantur Palmarum balani grandiores. Plin. lib. 13. cap. 4. ubi nominis rationem assignat. conf. Spanh. de usu & pr. Num. diss 6. & Cæl. Rhod. 2. 6. & Cang. utrumque Gloss.

NICOLAITÆ, atum. m. pl. [Νικολαῗται] Hæretici fuere, ab Nicolao nomen ducentes, qui fuit cum Stephano diaconus. Eorum dogma fuit, Uxorum communio. Improbantur Apocalypsis cap. 2. 15. V. Euseb. Hist. Eccl. 3. 29. & Isidor. 8. 5.

NICOMACHUS, i. m. [Νικόμαχος] Nicomachos sex tradit Suidas: Primum ex Alexandria Troadis, poetam tragicum, qui scripsit tragœdias undecim. Secundum, Atheniensem item tragicum, qui vicit Euripidem & Theogenem. Nicomachum item medicum, Machaonis filium, Æsculapii nepotem, qui scripsit de medicina libros sex, & in philosophia unum. Reliquos duos, patrem & filium Aristotelis ponit, ambos medicos: quorum filius scripsit commentarios in physica patris. V. Jonsias de Script. Hist. Philos. 3. 13. & Fabric. Bibl Gr. 4. 22. qui 12. alios commemorat.

NICOMEDES, is. m. [Νικομήδης] Nomen proprium regis Bithyniæ, Romanorum amici, qui olim raso capite sumpsit pileum, & se Romanorum libertum vocavit, a quo Nicomedia. V. Justin. 34. 4. 5. & 38. 1. 15.

NICOMEDIA, æ. f. [Νικομήδεια] Civitas Bithyniæ, a Nicomede rege, qui eam condidit, appellata. V. Plin. Nat. Hist. 5. 32. & Plin. 10. Epist. 42. Turcis hodie *Nichor*: Nautis vulgo *Comidia*, & *Comidi*.

NICOMEDENSIS, e. Adj. Nicomedensis, Incolæ. Plin. 10. Epist. 43.

NICON, V. paulo ante, NICO.

NICOPHANES, is. m. [Νικοφάνης] Pictor elegans & concinnus, ita ut vetusta opere pingeret propter æternitatem rerum: impetuosi animi, & cui pauci comparentur. Cothurnus ei, & gravitas artis. Plin. lib. 35. cap. 10. Sed V. not. Hard.

NICOPHORUS, i. f. [νικηφόρος] Herba, qua victores coronabantur. Smilax. Plin. 24. 10. [Sed forte Nicephorus scribendum.

NICOPOLIS, is. f. [Νικόπολις] Civitas Epiri, a victoria Augusti sic appellata, quia Cleopatram & M. Antonium apud Actium bello superavit. V. Plin. 4. 1. & Suet. August. cap. 18.

Aliæ sunt in Thracia; nobilis etiam in Mœsia ad Danubium: rursus alia in Bithynia, & in Armenia minore, a Pompeio castructa. Et ad sinum Issicum monumentum Alexandri: & in Palæstina, vetus Emmaus. V. Geogr.

NICOPOLITANUS, a, um. Adj. Plin. 4. 1. Nicopolitana civitas. Alcim. Avit. Epist. ult. Nicopolitanus Episcopus.

NICOSTRATA, æ. f. [Νικοστράτη] Mater Evandri Arcadis futurorum vaticinatrix, quæ a carminibus, quibus Phœbi oracula significare solebat, Carmentis Latine dicta fuit; vel, ut alii nonnulli voluerunt, a Carpento quo utebatur. V. CARMENTA, & Victor. de Orig. Rom. cap. 5.

NICOSTRATEGI, [νικοστρατηγοί] al. NYCTOSTRATEGI, orum. m. pl. Hoc verbo utitur Arcadius in l. Munerum. §. 1. extr. D. de munerib. Legati quoque qui ad sacrarium principis mittuntur, quia viaticum, quod legativum dicitur, interdum solent accipere, sed & nicostrategi, & pistrinorum curatores personale munus ineunt. Ceterum quid sint Nicostrategi, apud nullum reperi. Turnebus suspicatur hic mendum esse, quod nullum tale apud Græcos verbum sit, quum tamen Græcam mentiatur originem: & ejus loco, Vicorum stratorum & pistrinorum, &c. reponendum credit. [Forte Neostrategi, νεοστρατηγοί, Navalis imperii nomen.

NICOSTRATUS, i. m. [Νικόστρατος] Macedo, Orator inter decem secundos, tempore M. Antonini, Dionis Chrysostomi, & Aristidis oratoris æqualis: scripsit nonnulla, ut auctor est Suidas.

Fuit item alter Nicostratus, poeta comicus, cujus meminit Athenæus in Dipnosophistis & Suid.

Nicostratus citharista, & Laodocus citharœdus, quum inter se concertarent: dixit Nicostratus Laodocum esse in magna arte parvum, se autem in parva magnum. V. Ælian. Var. Hist. 4. 2.

Nicostratus Achæorum prætor. Liv. 32. 39 & 40.

Alius Trapezuntius sophista & Historicus. V. Voss Hist. Gr. 4. 20.

NICOTIANA, æ. f. Herba, sic dicta a Jo. Nicotio regis Galliæ in Lusitaniam legato, qui eam primus, e Florida Americæ regione allatam, in Gallias misit. In America dicta *Petun*. Vulgo *Tobacco*

NICTO, [ὀφθαλμιάω, σπαρδαμύττω] āre. frequent. prisci verbi Niveo, ēre; unde Conniveo compositum, est Quum oculis signum damus claudendo vel utrumque vel alterum. Plaut. Asin. 4. 1. 39.

Neque illa ulli homini nutet, nictet, annuat. conf Idem Men. 4. 2. 49. & Merc. 3. 2. 72. Plin. lib. 11. cap. 37. Plerisque vero naturale est, ut nictare non cessent: quos pavidiores accepimus.

NICTOR, [βλεφαρίζω] āri. deponens. Plin. lib. 11. cap. 37. Graviores alitum inferiore gena connivent: eædem nictantur, ab angulis membrana obeunte.

Nictari, (inquit Festus) & oculorum & alitum membrorum nisu sæpe aliquid conari, dictum est ab antiquis, ut Lucret. lib. 6. 836

Hic ubi nictari nequeunt, insistereque alis. Novius in Macchoco, Pæne actutum scribit, cum in nervo nictabere. Unde quidam nictationem, quidam nictum, ut Cæcilius in Pugilem, Tamen inter laudandum hunc tumidum tremulis palpebris percutere nictu, hic gaudere & mirarier. V. Non. 5. 71.

NICTANS, Partic. translate pro Micans, seu Vibrans. Lucret. lib. 6. 181.

Dissupat ardoris quasi per vim expressa repente
Semina, quæ faciant nictantis fulgure flammæ.

NICTATIO, ōnis. f. [βλεφαρισμὸς] Plin. lib. 11. cap. 37. Nec genæ quidem omnibus: ideo neque nictationes iis quæ animal generant. conf. Solin. cap. 27. & 40.

NICTO, nicti, [κνύζω] nictĕre. Idem quod Nictare. Festus, Nictit canis in odorandis vestigiis ferarum leviter ganniens; ut Ennius lib. 10. Veluti siquando vinculis venatica velox apta solet, si forte ea nare sagaci sensit, voce sua nictit, ululatque ibi acuta est.

Adnicto, Gargner, vide ADNICTO. H St.

NICTUS, ūs. m. Idem. V. Fest. supra. & Laur. Valla annot. in N. T. 1. Cor. 15. 52. In nictu oculi.

N I D

NIDAMENTUM, NIDIFICO, NIDIFICIUM, &c. V. NIDUS.

NIDOR, ōris. m. [κνίσσα] proprie dicitur Odor cujuscunque rei adustæ. A nitore ignis. Virg. 12. Æn. 301.

— illi ingens barba reluxit,
Nidoremque ambusta dedit. Martial. lib. 1. 93.
Pasceris & nigræ solo nidore culinæ. Plaut. Most. 1. 1. 5.

Lumen exstinctum offendit nares nidore. Lucret. lib. 6. 792.

Gancarum nidor & fumus. Cic. in Pison. 13.

Carus nidor. Hor. 2. Serm 2. 19.

Cancri nidor. Plin lib. 12. cap 9.

Chelydri graves nidore. Virg. 3. Georg. 415.

Nidor etiam de Stercoris recentis fœtore dicitur. Apul. lib. 4 pag. 144. Elm. Alios putore nidoris fœtidi a meis jam quassis scapulis abegissem.

Nidor, Risus. Hor. 2. Serm. 7 38.

— nasum nidore supinor. Sic Porphyrio interpretatur: Nidorem pro risu posuit: a quo verbum fit Renideo Acron vero, Nasum, inquit, nidore supinatur, qui nimium delectatur, & inclinatur odoribus polmearantorum. Nidor autem a nimio odore tractum, seu risu; unde & Renidet.

Nidor differt ab Odore. Plin. lib. 13. c. 1. Cedri tantum & citri suorum fruticum in sacris fumo convolutum nidorem verius, quam odorem, noverant.

Nidor

Digitized by Google

Nidor impudicitiæ. Salvian. lib. 7.
NIDOROSUS, a, um. Adj. Tertull. adverf. Marc. 5. 5. Holocaustomata nidorosa.
NIDEO, ēre. Obsoletum, cujus compositum in usu est, Renideo.
NIDUS, i. m. [νοσσιά] Avium domicilium. A nidore, ut putatur, quod mali odoris sint avium cubilia. Plin. lib 10. cap. 29. In Fidenate agro juxta urbem ciconiæ nec pullos, nec nidum faciunt.
Aditus nidi. In ADEO.
Domus & nidi. Virg. 5. Æn. 214.
Adulteratus. Plin. lib. 10. cap. 9. V. Subjicere pullos, in SUBJICIO.
Dulces. Virg. 1. Georg. 415.
Verni. Stat. 3. Silv. 5. 57.
Abducere in diversum a nido. V. ABDUCO.
Construere sibi nidum. Ovid. 15. Met. 397.
Construunt cubilia sibi nidosque, eosque quam possunt mollissime substernunt gallinæ avesque reliquæ, et quam facillime ova serventur. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.
Demptus cacumine. Ovid. 13. Met. 833.
Detrahere aves nido. Virg. 4. Georg. 514.
Egredi nidis. Quintil. lib. 2. cap. 6.
Fingunt & construunt nidos, procreationis atque utilitatis suæ causa, volucres. Cic. 2. de Orat. 23.
Migrare nidum. Gell. lib. 2. cap. 29.
Struere. Tacit. 6. Ann. 28. Suis in terris struere nidum.
Texere. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Apium nidi. Virg. 4. Georg. 56.
Nidus, pro Fetu scrofæ, seu porculis adhuc lactentibus. Columel. lib. 7. cap. 9. non procul a fine, Et in cubili suam quisque matrem nidus exspectat. V. totam periodum.
Nidus, aliquando accipitur pro Fetu avium. Virg. 4. Georg. 17.
—ipsæque volantes
Ore ferunt dulcem nidis immitibus escam. Nonius 6. 63.
Loquaces nidi. Virg. 12. Æn. 475.
Queruli. Seneca Herc. fur. 148.
Nidus, pro Poculo ad nidorum similitudinem facto. Varro Quinquatribus, Quam lympham melius e lacuna fontium allatam, nidos potili permisceat. Non. 2. 588.
Nidus, pro Domo cujusque propria. Hor. 1. Epist. 10. 6.
Tu nidum servas: ego laudo ruris amœni
Rivos, &c. Sic Hesiod. οἶκόν τε φρίσσειν. Ductum ab avibus. Lambinus. [Hesiod. Ἔργ. 305. —ἄρσενα φῦλα [illegible]
De quovis Receptaculo sive Secessu usurpatur. Ita Virginius villam suam Alsiensem vocare solebat Nidum senectutis suæ. V. Plin. 6. Epist. 10. & conf. Hor. 3. Carm. 4.
Nidi, dicuntur, In quibus merces in tabernis separatim tenentur. Martial. lib. 1. 118.
De primo dabit, alterove nido
Rasum pumice, purpuraque cultum.
NIDICUS, a, um. Adj. Varro Virgula divina, apud Non. 4. 278. in Limen, & 10. 41. in Vile,
Ad quos tum volucres venit pusillos
Usque ad limina nidica esca vitis. Mercer. legit Indica, Gothofr. Nitida, repugnante metro, si modo phaleuci sunt versus.
NIDŬLUS, i. m. [νοσσίδιον] Parvus nidus. Gell. lib. 2. cap. 29. Cic. 1. de Orat. 196. Ithacam illam, in asperrimis saxulis, tanquam nidulum, affixam. conf. Arnob. lib. 2.
NIDŬLOR, [νοσσοποιέομαι] āri. Idem quod Nidifico. Plin. lib. 11. cap. 28. Parvosque in iis contra rigorem hiemis vermiculos fetus sui nidulantur. Gell. lib. 2. cap. 29. Habitat, nidulaturque in segetibus.
Nidulari, Ovis incubare. Varr. Hebdomadôn 1. Prima dies, deinde illos quibus halcyones hieme in aqua nidulantur, eos quoque septem esse dixit. Non. 2. 589.
NIDIFICO, [νοσσεύω] āre. Nidum facere. Virg. in Epigr. a Donato in ejus vita allato,
Sic vos non vobis nidificatis aves. Columel. lib. 8. cap. 15. Plin. lib. 10. cap. 32.
Nidificare ex. Plin. lib. 9. cap. 26. Eadem piscium sola nidificat ex alga, atque in nido parit.
Nidificare luto. Plin. lib. 10. cap. 52. Lactant. 2. 4.
NIDIFICUS, a, um. Adj. [νοσσοποιός] Seneca Med. v. 714.
Quodcunque tellus vere nidifico creat.
NIDIFICIUM, i. n. Apul 8. Met. pag. 211. Elmenh. Alligavit arbori ficulneæ, cujus in ipso carioso stipite inhabitantium formicarum nidificia bulliebant.
NIDAMENTUM, i. n. Locus ubi nidulantur aves. Plaut. Rud. 3. 6. 52.
In nervom ille hodie nidamenta congeret. Ubi Turnebo, Adverf. 26. 2. Nidamenta sunt Flocci, &c. unde aves nidos congerunt. Arnob. lib. 6. pro Nido dixit. [Quasi a verbo Nidor, āri. dep. An Nidulamentum? H. St.

N I G

NIGELLA, NIGELLUS, V. post NIGER, a, um.
NIGER, gri. m. Fluvius. V. NIGRIS.
NIGER, gra, grum. Adj. [μέλας, αἰθαλός, ἐρεμνός, πελιδνός, ὀρφνός, [illegible]] Ater & obscurus color, qui & fuscus quibusdam dicitur. Plaut. Capt. 3. 4. 114.
Macilento ore, naso acuto, corpore albo, & oculis nigris.
Æquoris nigri fremitus. Hor. 2. Carm. 27. 23.
Aer niger. Virg. 1. Georg. 423.
Agmen. Virg. 4. Æn. 404. de formicis.
Avernum Ovid. 3. Amor. 9. 27.
Auster. Virg. 3. Georg. 278.
Cælum pice nigrius. Ovid. 18. Epist. 7.
Capilli. Hor. 1. Epist. 7. 37.
Colles nigri, Umbrosi propter arbores. Hor. 4. Carm. 12. 12.
Color. Ovid. 2. Met. 236.
Crinis. Hor. 1. Carm. 32. 12.
Folia nigriora. Plin. 24. 15.
Imber nigerrimus densis Austris. Virg. 5. Æn. 696.

Lacus. Virg. 6. Æn. 238.
Limus. Virg. 4. Georg. 478.
Livor. Ovid. 3. Amor. 5. 26.
Monedula nigra pedes. Ovid. 7. Met. 468.
Mors. Stat. 9. Theb 851.
Nemus. Virg. 3. Georg. 333.
Noctis nigræ umbræ. Lucret. lib. 4. 541.
Nubes. Virg. 5. Æn. 516.
Oculi. Hor. 1. Carm. 32. 11.
Ovis. Virg. 4. Georg 546.
Pecus. Virg 3. Æn. 120.
Taurum Neptuno, taurum tibi pulcher Apollo,
Nigram hiemi pecudem, Zephyris felicibus albam. Nigram hiemi pecudem immolari Maro facit, ut & Horatius agnam, quum esset Tempestas ritu Romano dea: Epod. 10. 23.
Libidinosus immolabitur caper,
Et agna Tempestatibus. Turnebus.
Pulvis. Virg. 9. Æn. 33.
Sanguis. Ovid. 10. Met. 326.
Somnia. Tibul. lib. 2. 1. 90.
Splendor. Plin. lib. 12. cap. 4.
Superstitio. Stat. 6 Theb. 11.
Silvæ nigræ, Obscuræ, umbrosæ. Hor. 1. Carm. 21. 7.
Terra nigra & pinguis. Virg. 2. Georg. 203.
Turbo. Virg. 1. Georg. 320.
Venenum. Virg. 4. Æn. 514.
Violæ. Virg. 10. Ecl. 39.
Umbræ. Lucret. lib. 4. 342.
Uva nigerrima. Catul. ad Coloniam, 18. 16.
Alba & nigra. Cic. 2. de Divin 9. Aut num nescio qui ille divinus, si oculis captus sit, ut Tiresias fuit, possit quæ alba sint, quæ nigra dicere: &c.
Niger, per translationem quandoque ponitur pro Mortuo. Juven. 1. Sat. 72.
Instituitque rudes melior Locusta propinquas
Per famam & populum nigros efferre maritos. [Non mortuos intelligit simpliciter, sed Veneno necatos, eoque liventes & luridos.
Domus nigra questu, Funesta. Stat. 5. Silv. 1. 19.
Niger, Noxius. Virg. 2. Georg. 214.
— & nigris exesa chelydris
Creta. Servius.
Niger, Malus. Juven. 3. Sat. 30.
— nigrum in candida vertunt. Solebant enim prisci quod bonum & laudabile erat, creta, vel alba linea notare. Quod autem noxium & malum, nigro colore.
Niger, i. e. Improbis moribus, & ingenio infido. Hor. 1. Serm. 4. 84.
— commissa tacere
Qui nequit: hic niger est, hunc tu, Romane, caveto. Puto (inquit hic Lambinus) Horatium respicere ad symbolum Pythagoricum illud, quod monet, μὴ γεύεσθαι τῶν μελανούρων, id est, ne gustemus de his quibus nigra est cauda: quo vetabat Pythagoras, ut interpretatur Plutarchus, versari cum hominibus, qui nigri essent morum improbitate. Hæc ille.
Nigra turba. Stat. 1. Silv. 3. 103. pro Hominibus pravi ingenii.
Non minus niger, quam Terentianus Phormio. Cic. pro Cæcin. 27. Et argentarius Sext. Clodius, cui nomen est Phormio: nec minus niger, nec minus confidens, quam ille Terentianus est Phormio.
Nigerrimus. Plin. lib. 15. cap. 25. Cerasorum Aproniana maxime rubent: nigerrima sunt ut Actia. Comparativi exempla V. supra.
NIGELLUS, a, um. Adj. dimin. Parum nigrum. Ausonius ad Theonem, Epist. 4. v. 70. litteras vocat Cadmi nigellas filias.
Herba floribus nigellis. Apul. de Herb. cap. 75.
NIGELLA, æ. f. [μελάνθιον] Frutex est pusillus, ramulis tenuibus, altitudine palmorum duorum, foliis parvis, senecionis herbæ similibus, in cacumine capitulum habens exiguum, ceu papaveris, in quo semen nigrum, acre, odoratum includitur. In officinis etiam hodie nomen servat: a Gallis *Poivrette* appellatur.
NIGREDO, inis. f. Ipse color fuscus. Apul. 2. de Asin. p. 118. Elmenh. Corvina nigredine cæruleos columbarum colli flosculos æmulantur. Mart. Capell. lib. 2. Erant quidem libri sacra nigredine colorati.
NIGRITUDO, inis. f. Idem. Plin. lib. 10. cap. 36. Nulla veris initio apparet nigritudo in rostro, quæ ab æstate incipit. De passeribus.
NIGRITIA, æ. f. [μελανία] Idem. Plin. lib. 9. cap. 38. Nimiæque ejus nigritiæ dat austeritatem.
NIGRITIES, ēi. f. Idem. Corn. Cels. lib. 8. cap. 2. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore & ex febre.
NIGROR, ōris. m. [ὄρφνη] Idem. Cic. 1. de Divin. 24.
Interea prope jam occidente sole inhorrescit mare,
Tenebræ conduplicantur, noctisque & nimbûm occæcat nigror. Ex Pacuvio. Gell. lib. 2. cap. 26. Rubidus autem est rufus atrore & nigrore multo mistus. De coloribus.
Nigror mortis. Lucret. lib. 3. 39. Cels. 2. 1.
NIGREO, ēre. Profert ex Pacuvio & Accio. Non. 2. 582.
NIGRESCO, nigrui, [μελαίνομαι] ēre. Nigrum fieri. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 72.
Nunc sibi mutatas liceat nigrescere vestes. Columel. lib. 12. cap. 48. Olivas, quum nigruerint, nec adhuc tamen permaturæ fuerint, sereno cælo distringere manu convenit. Solin. cap. 4. pr. Nigrescant æra. V. & Sidon. 8. 7.
Tenebris nigrescunt omnia. Virg. 11. Æn. 824.
Æquora nigrescunt ventis. Ovid. 1. Trist. 3. 107. al. Increscunt.
Cælum nigrescit ab Austris. Ovid. 5. Fast. 323.
Venæ nigrescunt sanguine. Ovid. 3. de Arte Am. 503.
NIGRO, [μελαίνομαι] āre. Nigrum facere. Unde compos. Denigro.
Nigrare, Nigrum esse. Lucret. lib. 2. 732.
— ne forte hæc ex albis alba rearis
Principiis esse, ante oculos quæ candida cernis:
Aut ea quæ nigrant, nigro de semine nata. [Nisi forte Nigrent legendum, a Nigreo.
NIGRANS, antis. Partic. [μελανίζων] et,

Digitized by Google

Nigram colur. Columel lib. 6. cap. 1. Parandi sunt boves novelli, quadrati, grandibus membris, cornibus proceris, ac nigrantibus & robustis.
Antra. Stat. 10. Theb. 129.
Caligine nigranti piceus vertex. Sil. lib. 4. 308.
Campi pulvere. Sil. lib. 3. 406.
Color. Lucret. 2. 790.
Comæ arboris. Seneca. Herc. fur. 9.
Corpore. Sil. 9. 225.
Juvenci nigrantes terga. Virg. Æn. 97.
Nimbus. Virg. 4. Æn. 120.
Pecudes. Virg. 5. Æn. 736.

Nigrātus, a, um. Partic. Tertull. adv. Marc. 4. 9. pr. Luridati delinquentiæ maculis, & nigrati ignorantiæ tenebris.
Nigrēmen, inis. n. Manilius.
Nigrĭco, [μελανίζω] āre. Aliquantum nigrum esse. Plin. lib. 10. cap. 3. Viribus præcipua, colore nigricans: sola aquilarum fetus suos alit. conf 35. 16.
Nigrĕfăcio: fēci, factum, [μελανοποιῶ] ĕre. Nigrum facere. Onomast. Nigrefacio, μελαίνω.
Nigresco, [μελανοποιοῦμαι] fiĕri. Nigrum fieri. Oct. Hor. 2. 5. Quamdiu oleum pinguescat & nigrescat.
Nigrĭcŏlor, ōris, o. g. Adj. ut, Nigricolor facies. Solin. cap. 2.
Nigrĭfĭco, āre. Marcell Emp. cap. 15. Nigrificare dentes.
Nigidius, cognom. Figulus, Philosophus Pythagoricus, Romæ floruit Cæsaris tempora. Hic, teste passim Gellio, multa de re Grammatica edidit volumina, quæ ad tempora nostra non pervenerunt.
Nigina, æ. f. Herba, de qua Plin. lib. 27. cap. 12. Herba quæ vocatur nigina, tribus foliis longis intubaceis, illita cicatrices ad colorem reducit.
Nigia, V. nigeir.
Nigrīnus, Cognomen fuit plurium in civitate Romana gentium, ut Avidiæ, Pontiæ, Domitiæ, ex qua fuit is, cujus meminit Spartian. Adrian. cap. 7. Nigrini insidias evasit. V. Casaub. Meminit Domitii Nigrini Galen. de Compos. Med. 7.
Nigeir, is. m. [Νίγειρ] Æthiopum, seu Libyæ interioris fluvius, ejusdem cum Nilo naturæ: calamum enim & papyrum, easdemque gignit animantes, & iisdem temporibus augescit. Plin. lib. 5. cap. 8. conf. cap. 4. extr. & cap. 9. Ptolem. Geogr. 4. 6. Nigir, vel Niger, ὁ Νίγειρ, dicitur. Hodie *Fluvius de Senega*. Hinc
Nigeītæ, pl. m. [Νιγεῖται] Accolæ ejusdem fluvii populi. Mela. 1. 4. Plin. 5. 8. Strab. lib. 2.

N I H

Nĭhil, [οὐδὲν, μηδὲν] componitur ex Non & Hilum, per apocopen. Auctor Georgius Valla lib. 33. Putaverim tamen Nihilum ex ni, id est ne, & hilum componi: ut sit nihilum, quasi ni hilum quidem, vel ne hilum quidem. V. nihilum, & nimium ad fin. Præterea ex nihilum, per apocopen fit Nihil: per syncopen, nil. Nilum dixit. Lucret. lib. 1. 206.

Nil igitur fieri de nilo posse fatendum est. Paulo post,
Haud igitur possunt ad nilum quæque reverti. Idem 791. & 797.

Pers. 3. Sat. 84.

— gigni
De nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti.

Nihil ad illum. i. e. Non est cum illo comparandus. Ter. Eun. 2. 3. 69. Cic. 2. de Orat. 25. Quem cognovimus virum bonum, & non illitteratum, sed nihil ad Persium. V. ad.
Nihil ad te. Ter. And. 4. 1. 60.

Hem, sed mane, concrepuit a Glycerio ostium.
P. Nihil ad te. D. quæro. Plenius

Nihil ad te attinet. Idem And. 2. 2. 16.
Nihil ad farinas, [οὐδὲν πρὸς τὰ ἄλφιτα] Proverbium ad artes steriles, ut poeticen, musicam, & hujusmodi, recte detortum. V. Erasm. Adag. Chil. 3. 6. 31.
Nihil ad hanc rem est. Ter Phorm. 5. 6. 21.
Nihil ad rem, an. Cic in Orat. 24. Dichoreus: nihil enim ad rem, extrema illa longa sit, an brevis.
Nihil admodum litterarum sciebat. Cic. de Clar. Orat. 210. Latine non pessime loquebatur, usu credo aliquo domestico: nam litterarum admodum nihil sciebat. De Curione.
Nihil admodum territus. Liv. 27. 2.
Nihil magnopere. Idem. Liv. 3. 65. Consules creati Sp. Herminius, T. Virginius Cœlimontanus, nihil magnopere ad Patrum aut plebis caussam inclinati, otium domi ac foris habuere. h. e. Non magnopere inclinati. Idem 37. cap. ult. Nihil magnopere ea Cratenses moverunt.
Nihil aliud quam, pro Duntaxat. Suet. Domit. cap. 21. Ad horam somni nihil aliud, quam secreto solus deambulabat. Idem Cæs. cap. 20. Aug. 63. Claud. 10. Neron. 43. & Vesp. 20.
Nihil quam, pro Nihil aliud quam. Suet. Claud. cap. 36. Nihil tota via, quam, essetne sibi salvum imperium? requirens.
Nihil aliud nisi. Cic. de Amicit. 29. Amare autem nihil aliud est, nisi eum ipsum diligere quem ames, nulla indigentia, nulla utilitate quæsita.
Nihil aliud habet quod agitet in mente. Cic. 1. de Nat. Deor. 114.
Nihil enim est aliud, quamobrem mihi percipi nihil posse videatur. Cic. 5. de Finib. 76.
Nihil aliud facere nisi. Cic. pro Rosc. Amer. 8. Si nihil aliud fecerunt, nisi rem detulerunt: nonne satis fuit iis gratias agi?
Nihil præterquam vigilatum est. Liv. 3. 26. h. e. Nihil aliud actum, nisi vigilatum est.
Nihil amplius quam, pro Tantum. Suet. Galb. 19. Cic. 12. Fam. 1.
Nihil nisi sapientia es. Ter. Adelph. 3. 3. 40.

Tu quantus quantus, nihil nisi sapientia es.

Nihil magis manifesto teneo. Plaut. Merc. 4. 3. 30. Cic. 1. Fam. 9. Cumque Pompejus ita contendisset, ut nihil unquam magis, ut cum Crasso redirem in gratiam. Subaudi, Fieri aut contendi posset, vel possit, aut, ut nihil unquam magis a me contenderit.
Nihil minus. Cic. 3. Off. 81. Cadit ergo in virum bonum mentiri emolumenti sui causa, criminari, præripere, fallere? nihil profecto minus.
Nihil minus sum. Plaut. Stich. 3. 2. 42.

Perii hercle vero plane, atque obnixe, nihil
Uno Gelasimo minus est, quam dudum fuit. Sed Gronov. ex hibet, — plane, nihil obnoxie. Uno &c.

Nihil minus, Responsio. Ter. Eun. 3. 3. 29.

— et tu apud nos hic mane,
Dum redeat ipsa. C. nihil minus. i. e. Non faciam.

Nihil nimis bibi. Ter. Heaut. 3. 2. 8.
Nimis nihili homo. V. nimis.
Nihil non ad rationem & tanquam ad artem dirigebat Antonius. Cic. de Clar. Orat. 40.
Nihil non arroget armis. Horat. de Arte Poet. 122.
Nihil ocius. Plaut. Stich. 5. 1. 2.

Qui hercle illa causa nihil ocius venit. pro Nihilo, vel Non ocius.

Nihil omnino. Cic. de Amicit. 51. Atque haud scio, anne opus sit quidem, nihil unquam omnino deesse amicis.
Nihil omnino declinare recta regione. Lucret. lib. 2. 250.
Nihil prorsus. Ter. And. 2. 6. 4. Nihilne? hem. D. nihil prorsus.
Nihil quicquam. Plaut. Merc. 4. 4. 37. Idem Bacch. 4. 9. 113. Ter. Heaut. 5. 1. 23.

Mire narras: quid Syrus meus? ne is quidem quicquam? M. nihil.

Nihil quicquam egregium in vita, sine ardore quodam amoris. Cic. 1. de Orat. 134.
Nihil supra. Cic. 13. Att. 19. Eos confeci & absolvi, nescio quare bene, sed ita accurate, ut nihil posset supra. Subaudi, Esse, vel Addi. Ter. And. 1. 1. 120.
Nihil ultra. Cic. 15. Att. 3. Est autem oratio scripta elegantissime sententiis, verbis, ut nihil possit ultra cogitari.
Nihil abest prorsus, quin sim miserrimus. Cic. 11. Att. 15.
Nihil agere dicuntur, qui sumunt operam inanem. Cic. de Senect. 15. Nihil ergo agebat Q. Maximus, nihil L. Paulus, pater tuus, Scipio, socer optimi viri filii mei? & ceteri senes, Fabricii, Curii, Coruncanii, quum Rempublic. consilio & auctoritate defendebant, nihil agebant? Plin. 1. Epist. 9. in fine, Satius est enim, ut Attilius noster eruditissime simul & facetissime dixit, otiosum esse, quam nihil agere.
Nihil audio, pro Non. Ter. Heaut. 5. 5. 16.

Uxorem ut ducas. CL. pater. CH. nihil audio. M. ad me recipio
Faciet. CH. nihil etiam audio ipsum.

Nihil cessaverunt illico. Ter. Hec. 4. 1. 30.

Sed, ut olim te ostendisti eandem esse, nihil cessavisti usque adhuc
Ut filiam ab eo abduceres, neu quod ego egissem esset ratum

Nihil mihi credas divini & humani. Genus erat apud antiquos affirmationis religiosæ, & cujusdam prope jurisjurandi, quod significat, Nihil mihi ullius rei credas. Plaut. Asin. 5. 2. 4.

Neque divini, neque mihi humani quicquam accreduas,
Artemona, si hujus rei esse mendacem inveneris. Ea Turnebo.

Nihil mihi cum illo fuit, pro Nullum commercium. Ter. And. 2. 1. 20.

Num quidquam amplius tibi cum illa fuit, Charine? ab Pamphilo.

Nihil desidero, me &c. Plaut. Stich. 4. 1. 10.

Nunc me gratiam abs te inire verbis, nihil desidero.

Nihil distat. Plin. lib. 18. cap. 13.
Nihil dicit, ne. Ter. Eun. 4. 5. 9.

Nihil dixit tum ut sequerere sese? C. nihil, nisi abiens mihi innuit.

Nihil egentes magnæ laudis. Virg. 5. Æn. 751.
Nihil est. Plaut. Truc. 4. 3. 76.

At ego ab hac puerum reposcam, ne mox inficias eat;
Nihil est. nam ipsa hæc ultro, ut factum est, fecit omnem rem palam.

Nihil est nisi. Cic. 13. Fam. 56.
Nihil est, æque quod faciam lubens. Ter. Phorm. 3. 3. 34.
Nihil est, pro Nulla est spes. Ter. Heaut. 4. 1. 5.

Nam quod sperem de argento, aut posse postulem me fallere,
Nihil est. Donatus. Plaut Capt. 2. 2. 94.
At nihil est, ignotum ad illum mittere, operam luseris.

Nihil est quod moremur diutius, pro Non est causa. Ter. Heaut. 4. 7. 6. Cic. 14. Fam. 4. De familia liberata nihil est quod te moveat.
Nihil est, quod illi non persequantur suis argutiis. Cic. de Amicit. 45.
Nihil est hoc. Plaut. Milit. 1. 1. 19.
Nihil, responsio. Ter. Phorm. 3. 3. 32.

Nunquid est quod opera mea vobis opus sit? G. nihil. verum abi domum, &c. conf. Idem Andr. 2. 2. 3.

Nihil facilius. Ter. And. 2. 6. 6.

Potin' es mihi verum dicere? D. nihil facilius.

Nihil dictu facilius. Ter. Phorm. 2. 1. 72.

Non satis, verum argentum deerat. D. sumeret
Alicunde. G. alicunde? nihil est dictu facilius. Ubi Donat. Hoc quasi subridens & averso ab illo vultu pronuntiavit Geta; quod genus actionis, securitatem ostendit hominis manifesta dicentis.

Nihil festinare. Cic. 5. Att. 12.
Nihil gavisa. Stat. 1. Achill. 104.
Nihil intelligo quid agas. Ter. And. 4. 4. 16.
Nihil interest dactylus sit extremus, an creticus. Cic. in Orat. 218.
Nihil intermisse rerum cura. Tacit. 4. Ann. 13.
Nihil metuo, nisi ne medius disrumpar miser. Plaut. Curc. 2. 1. 7.
Nihil moror, Nihilifacio. Plaut. Most. 3. 2. 58. Sic Casin. 3. 6. 18.

Cœnare lepide, nitideque volo, nihil moror barbarico ritu
Sane esse jam. V. moror, & Nihil moræ infra,

Nihil moramur vos, Patres conscripti; Formula dimittendi senatus. Capitol. Anton. Philos. cap. 10. V. Casaub.
Nihil opus est resciscat. Plaut. Merc. 5. 4. 44. Cic. 5. de Finib. 26. Nihil opus est exemplis hoc facere longius.
Nihil parcunt seni. Ter. in prol. Heaut. 43. Idem Adelph. 4. 2. 24.

Nihil pepercit: non puduisse verberare hominem senem?

Nihil poterit ferre. Plaut. Mil. 4. 4. 17.
Potius mihi nihil fuit, quam ut Masinissam convenirem. Cic. in Somn. Scip. 1.
Proficiebatur nihil in summa pacis. Tacit. 13. Ann. 38. pr.
Propius mihi nihil quam ut perirem. Plaut. Mil. 2. 5. 65. i. e. Parum abfuit quin morerer.

Nihil

Nihil refert mea. Ter. Eun. 2. 3. 28.
Nihil scio, pro Nescio. Plaut. Capt. 4. 2. 63.
Gaude audacter. H. gaudeo, etsi nihil sciam quod gaudeam. Al. Nihil scio.
Nihil scio, nisi verum loquor. Plaut. Pers. 4. 4. 93.
Nil sine magno vita labore dedit mortalibus. Hor. 1. Serm. 9. 59. Sententia est multorum veterum scriptis celebrata.
Nihil suspicantes. Sallust. Catil. 45.
Nihil tristis. Ter. And. 2. 6. 17.
Nihil tale metuamus. Cic. 1. de Finib. 55.
Nihil tanti est. Hor. de Arte Poet. 304. Vice proverbii sumi posset hæc loquendi formula, classicis auctoribus persamiliaris, quum nihil nos tanti æstimare ostenderemus, ut ejus obtinendi studio in damnum aliquod incurrere optatum nobis esset.
Nihil circuitione usus es. Ter. And. 1. 2. 31.
Nihil utimur ea hoc loco. Cic. 4. Tusc. 17. Tibull. 1. 9. 24.
Forma nihil magicis utitur auxiliis.
Nihil valet. Cic. pro Cæcin. 40. Ea si nihil valet, aut si ad hanc rem non pertinet, quid, &c.
Vobiscum mihi nihil est. Ovid. 2. Fast. 308.
Nihil cari, nihil sancti est, in omnium vicem regni unius insatiabilis amor successit. Liv. 40. 8. extr.
Nihil falsi. Nihil gratiæ, &c. Ter. And. 4. 4. 49.
Me miseram, nihil pol falsi dixi, mi senex. Idem Heaut. 5. 2. 46.
Nihil incommodi. Ter. Hecyr. 3. 3. 40.
Nihil languidi neque remissi patiebatur. Sallust. Jugurth. 57.
Nihil moræ est in me. Ter. And. 1. 1. 139.
— sin eveniat (quod volo)
In Pamphilo ut nihil sit moræ, restat Chremes.
Nihil pensi esse alicui. Liv. 42. 23. pr.
Nihil pensi neque sancti habere. Sallust. Jugurth. cap. 45.
Nihil piscium. Plaut. Rud. 4. 3. 4.
Nihil quæsti. Plaut. Aul. 1. 2. 5.
Nihil rerum. Ter. Heaut. 2. 3. 26.
Quid est, obsecro? nam mihi nunc nihil rerum omnium est
Quod malim, quam me hoc falso suspicarier.
Nihil reliqui. Cæs. 1. Bell. Gall. 9. Et demonstrant sibi præter agri solum nihil esse reliqui. Sallust. Catil. 11. extr. Cic. 10. Att. 6. Nihil sinceri.
Nihildum, i. e. Nihil adhuc. Cic. 12. Fam. 7. Et quanquam nihildum audieramus nec ubi esses.
Nihildum certi a te exquiro. Cic. 8. Att. 12.
Nihildum Brundusio erat allatum. Cic. 9. Att. 2.
Nil intra est oleam, nil extra est in nuce duri. Hor. 2. Epist. 1. 31. Proverbium est, conveniitque in eos, qui aut quæ perspicue vera sunt, negant: aut quæ perspicue falsa aiunt. Quid enim certius, quid apertius est, quam & intra oleam, os esse, & extra nucem, putamen, ac duritiem?
Nihilum, i. e. [μηδ' ὁτιοῦν, οὐδ' ὁτιοῦν, οὐδὲ γρῦ, οὐδέν] ex Non & Hilum compositum. Festus, Hilum putant esse quod grano fabæ adhæret, ex quo nihil & nihilum. V. NIHIL & infra Nihili. Ter. Phorm. 3. 3. 2.
Quid faciam? unde ego nunc tam subito huic argentum inveniam miser,
Cui minus nihilo est?
Distat nihilum. Hor. 2. Serm. 3. 210.
Stultitiane erret, nihilum distabit, an ira.
Interire in nihilum. Cic. 1. Acad. 27.
Oriri ex nihilo, & in nihilum occidere. Cic. 2. de Divin. 37.
Recidunt omnia ad nihilum. Cic. in Orat. 233.
Redigi ad nihilum. Lucret. lib. 1. 791.
Reverti ad nihilum. Lucret. lib. 1. 238.
Venire ad nihilum. Cic. 11. Fam. 12.
Venire ad summum, & Ad nihilum, contraria. Cic. 2. Tusc. 5.
Nilum, pro Nihilum. Lucret. lib. 1. 797.
Ne tibi res redeant ad nilum funditus omnes. V. NIHIL a pr.
Ex nihilo quicquam fieri, nulli physico placet. Cic. de Fato, 18.
Nihili quidem, hercle, verbum, ac vilissimum. Plaut. Stich. 1. 3. 35.
Nihili, [οὐδενὸς ἄξιος] Quod nec hili est, inquit Festus. Cic. 3. Tusc. 28. Sed tenuemus, & lusisse potemur si nil sit, ab eo quod nequicquam est in tali homine, ex quo idem nihili dicitur. Varr. de L. L. lib. 9. extr. Itaque ut eum, quem putamus esse non hili, dicimus nihili, &c.
Nihili, qui non hili, inquit Varro, habet casus tum quum commutatur, de quo dicitur. De homine: dicimus enim hic homo nihili est, & hujus hominis nihili, & hunc hominem nihili, &c. Hæc ille lib. 8. de L. L. 37. extr.
Homo, res, nihili. Plaut. Asin. 2. 4. 66. Idem Pseud. 4. 7. pr.
Malus & nequam est homo, qui nihili imperium heri
Sui servos facit: nihili est autem, suum
Qui officium facere immemor est, nisi adeo monitus.
Nihili facere, [παρ' οὐδὲν ποιεῖσθαι] Nihili æstimare, non curare. Plaut. Mil. 2. 2. 13.
Sed me excepit: nihili facio quid illis faciat ceteris. Al. Nihilo. Cic. 2. de Fin. 27. & Plaut. Bacch. 1. 1. 56. Solet & conjuncte scribi Nihilifacio.
Nihili pendo, [μηδὲν νομίζω] Idem. Ter. Eun. 1. 2. 14.
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem? Idem Adelph. 3. 4. 6.
Nihilo aliter, [οὐκ ἄλλως] pro Non aliter: vel non alius. Ter. Phorm. 3. 2. 45. Is me fefellit, ego isti nihilo sum aliter, ac fui.
De nihilo. Propert. lib. 2. 3. 16.
Non sum de nihilo blandus amator ego. Idem 2. 16. 52. & Ter. Hec. 5. 1. 1. Macrob. 5. Saturn. 19. pr. Hunc Virgilius non de nihilo fabulam fingit. V. DE.
Non hoc de nihilo est. V. NON.
Tu ausus es pro nihilo, præ tua præda, tot res sanctissimas ducere. Cic. 4. in Verr. 40.
Pro nihilo habenda est adoptio nullo decreto probata, & contra omne jus facta. Cic. pro Domo, 38.
Contemnere & pro nihilo putare aliquem. Cic. 1. Verr. 24.
Dii immortales! quam mihi ista pro nihilo videntur. Cic. 14. Att. 9.
Nihilo beatior Juppiter, quam Epicurus, dempta æternitate. Cic. 2. de Finib. 22.
Nihilo deterius, pro Nihilo secius. Asconius pr. Comment. in Orat. Cic. pro Mil. Petebatque nihilo deterius consulatum. Annotavit Turnebus.
Nihilo diligentior ad classem ornandam, milites revocandos alendosque esse cœpit. Cic. 7. Verr. 155.
Nihilo magis. Plaut. Asin. 2. 3. 14.
Si sit domi, dicam tibi: non est. M. quid? ejus atriensis?
L. Nihilo magis intus est. Donatus, Nihilo magis, quasi in nihilo possit esse magis aut minus: & Nihilo magis, asseverationis est. Ter. Hec. 1. 2. 62.
Nocte illa prima virginem non attigit,
Quæ consecuta est nox eam, nihilo magis. Cic. 3. de Finib. 48
Nihilo magis efficere aliquid. Cic. 2. de Divin. 104. Sed ea sumitis, quibus concessis, nihilo magis efficiatis quod vultis.
Nihilo melior quam. Cic. 4. Fam. 14. Sed ego tam misero tempore nihil novi consilii cepissem, nisi in reditu meo nihilo meliores res domesticas, quam Rempublicam offendissem.
Nihilominus uni amicum esse, quam alteri. Ter. Phorm. 4. 2. 7.
Nihilo minus tamen, id significat, quod Gallice dicitur, *Ce non obstant*; Ter. Heaut. 5. 3. 9.
Non postulo: jam loquere: nihilo minus ego hoc faciam tamen.
Idem Phorm. 4. 2. 7. Nihilominus tamen. Plin. 7. Epist. 27. Nihilo minus: immo tanto magis conducit. Cic. 1. de Invent. 5. Quare meo quidem animo nihilo minus eloquentiæ studendum est.
Nihilo minus ut ego absim, hæc confici possunt. Cic. 10. Fam. 2. i. e. Etiam me absente, & sine opera mea.
Nihilo minus tamen & luto munire, & vinculo melius. Plin. lib. 17. cap. 16. [Sunt qui conjuncte Nihilominus scribunt. Non recte, quum nihilo plus, magis &c. necessario divise scribendum sit.
Nihilo plus. Ter. Eun. 1. 1. 17.
— Incerta hæc si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam ut cum ratione insanias.
Nihilo secius, idem quod Nihilo minus. Ter. And. 3. 2. 27.
Hoc ego scio unum, neminem peperisse hic. D. intellextin'?
Sed nihilo secius mox deferent puerum huc ante ostium. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 26. Prætervectosque Dyrrhachium magna vi venti nihilo secius sequebatur.
Nihilo segnius. Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 7. Massilienses nihilo segnius ad defensionem urbis reliqua apparare cœperunt.
NIHILO, m. indecl. Nihili homo, sive nulla re æstimandus. Vet. Gloss. Græco-Lat. ἀδιάφορος, Nihilo, nugatorius, gerra. Nihilo indeclinabile est. [Et in Lat. Gr. Nihilo ἄδικος. Suspicor tamen Nihili legendum utrobique.

N I L

NIL, [οὐδέν] a Nihil syncopatum est. Aliquando nomen est. Virg. 3. Georg. 42.
Te sine nil altum mens inchoat.
Nil faciet sceleris pia dextera. Hor. 2. Serm. 1. 54.
Nil, nihil, nihilum. V. in NIHIL. pr.
Aliquando Adv. Virg. 5. Æn. 751.
Deponunt animos, nil magnæ laudis egentes. I. e. Non.
Nil opus est verbis. Lucret. lib. 5. 264. Plura V. in NIHIL.
NILEUS, NILIACUS, &c. V. post NILUS.
NILION, i. n. Gemma. Plin. lib. 37. cap. 6. India & has generat, & nilion, fulgore hebeti, aut brevi, & quum intueare, fallaci.
NILIS, idis. f. [Νειλίς] Lacus est inferioris Mauritaniæ, non procul ab Oceano, quem Nili aquæ stagnantes efficere creduntur. V. Plin. lib. 5. cap. 9.
NILOPOLIS, V. NILUS.
NILUM, V. NIHIL.
NILUS, i. m. [Νεῖλος] Ægypti fluvius, a Nileo rege sic dictus, vel e novo inferendo luto, quod sua inundatione totam feracem reddat Ægyptum. Unde Servius in 4. Georg. 291. Nilum dici existimat, quasi νέαν ἰλὺν, hoc est novum trahentem limum, quo oblimet, hoc est limo obturet Ægyptum & oppleat. Unus est ex majoribus totius orbis fluviis; a quibusdam Geon dicitur quasi terra, qui antea Melo vocabatur. Nascitur in monte inferioris Mauritaniæ, non longe ab Oceano, stagnante ibi lacu, quem vocant Nilidem. Deinde condit se itinere aliquot dierum, rursumque erumpit alio lacu majore in Mauritania Cæsariensi. Iterumque arenis receptus per deserta viginti dierum spatio fertur ad proximas Æthiopas, & denuo prosilit fonte, qui Nigris dicitur. Inde Africam ab Æthiopia disterminans, medius secans Æthiopas, sic plerasque insulas facit, quarum clarissima est Meroe, cujus metropolis etiam Meroe vocatur. Postquam se aquis omnibus auxit, Nilus appellatur. Denique septem ostiis fertur in mare Ægyptium. Nomina ostiorum hæc sunt, Canopicum, Bolbitinum, Sebennyticum, Phatniticum, Mendesicum, Taniticum, & Pelusiacum. Ægypti inferiorem partem dextra lævaque divisus amplexu suo determinat, Canopico ostio ab Africa, ab Asia Pelusiaco, propter quod aliqui Ægyptum inter insulas posuere, ita se dividente Nilo, ut triquetram terræ figuram faciat. Ideirco multi Ægyptum Δ Græcæ litteræ similitudine Delta vocaverunt. Augetur Nilus certis diebus mirum in modum, & per totam spatiatus Ægyptum, fecundissimus innatat, unde unicam spem Ægyptiis in Nilo positam esse ait Seneca: nam sterilis aut fertilis annus est, prout ille magnus influxit, aut parcior. Inde est ut nemo aratorum in Ægypto cælum suspiciat: quod ex Seneca depromptum eleganter Claudianus reddidit, Epigr. 6. de Nilo, 1.
Felix, qui Pharium proscindit vomere terras, &c. Virgil. 6 Æn 806.
Et septem gemini turbant trepida ostia Nili. V. Plin. lib. 5. cap. 9. & 10. Cic. 2. de Nat. Deor. 130. & Sen. Nat. Quæst. 4. 2. & 6. 8.
De ortu Nili ignoto, V. Scalig. Exerc. cap. 17. Et Is. Voss. de Origine Nili cap. 15. Et J. Lodolph. Hist. Æthiop. 18.
Pingui flumine Nilus. Virg. 9. Æn. 31.
Apricus. Valer. 3. Argon. 36.
Digestus in septem cornua. Ovid. 9. Met. 773.
Discretus in septem ostia. Ovid. 5. Met. 324.
Divitis ostia Nili. Juven. 13. Sat. 26.
Fertilis Nili pinguia arva. Valer. 7. Argon. 607.
Fluens magnum. Virg. 3. Georg. 29.
Jocosus. Ovid. 1. Trist. 2. 80.
Lugæus. Lucan. lib. 1. 679.
Paludosi fecunda licentia. Stat. 3. Silv. 2. 108.

Digitized by Google

Paretonius. Stat. 5. Theb. 12.
Papyriferi septemflus flumina. Ovid. 15. Met. 753.
Sacer. Stat. 1. Silv. 6, 77.
Septemples. Ovid. 5. Met. 187.
Stagnans affusu flumine. Virg. 4. Georg. 288.
Tepidus. Claud. de Bello Gildon. 476.
Tumidus rigat arva. Hor. 3. Carm. 3. 48.
Irrigat Ægyptum Nilus, & quum tota æstate obrutam oppletamque tenuit, tum recedit, mollitosque & oblimatos agros ad ferendum relinquit. Cic. 2. de Nat. Deor. 130.
Est & Nilus urbe ibidem, quæ & Nilopolis. [Νειλόπολις ἡ πόλις πόλις] cujus incolæ Nilopolitæ apud Steph.
Nili quoque apud veteres capiuntur pro Fossis in ludis Circo circumdatis, sive pro canalibus aquarum aliunde deductarum, quos Romani intra domus deducebant. V. in dictione EURIPUS.
Piscina & Nilus. Cic 3. Q. frat. 9. De Arcano, Cæsaris opus est, vel mehercule etiam elegantioris alicujus: imagines enim istæ, & palæstra, & piscina, & nilus, multorum Philotimorum est, non Diphilorum. sed & ipsi ea adibimus, & mittemus, & mandabimus. conf. Idem 2. de Legib. 1.
Est & Nomen proprium Græcis. V. Leonis Allatii diatribam de Claris ejus nominis viris.

NILIĂCUS, a, um. Adj. [Νειλῷος] Fere pro Ægyptio ponitur a Poëtis. ut.
Acatum Niliacum. Martial. lib. 14. 122.
Lens. Martial. lib. 13. 9.
Olus. Martial. lib. 13. 57. Prudent. adverf. Symmach. 2. 865.
Pecten. Martial. lib. 14. 150.
Pecus. Stat. 3. Theb. 478.
Tus. Stat. 4. Silv. 9. 12.
Urbs Niliaca. Lucan. lib. 10 91.

NILŌTĬCUS, a, um. aliud Adj. [Νειλῷος] ut, Nilotici pisces.
Aqua Nilotica. Sen. Quæst. Nat. 3. 25.
Tellus Nilotica. Martial. 6. 80.

NILŌTIS, Idis. patronym. f. pro possessivo. [Νειλῶτις] unde, Acus Nilotis. V. ACUS.
Picti tunica Nilotide Mauri. Martial. 10. 6. [Græci formant potius Νειλῶις Niluis, quomodo fortasse scribendum est. Pro eo apud Suidam corrupte, opinor, legitur Νειλώιος.

NĪLEUS, ei. m. [Νηλεύς] Ovid. 5. Met. 187.
At Nileus, qui se genitum septemplice Nilo
Ementitus erat.

NILĬCŎLA, æ. c. Adj. Ægyptius. Prudent. adverf. Symmach. 2. 493.
Isis Nilicolm, Rhudios Cytherea reliquit.

NILIGĔNA, æ. c. Adj. [Νειλογενής] Ovid. 1. de Arte Am. 77.
Neu fuge Niligenæ Memphitica sacra juvencæ. i. e. Isidis. Al. Linigeræ. Macrob. 1. Saturn. 16. Argutus Niligena, & gentis accola numerorum potentis. i. e, Ægyptius.

N I M

NIMBATUS, NIMBIFER, NIMBOSUS. V. post NIMBUS.

NIMBLIS; Insula non longe a Gyaro, quam Callimachus Agathyrsam vocat. [Nisi error est.

NIMBUS, i. m. [λαίλαψ, αἰθρίδιος καὶ ἀθρόος ὑετός] Repentina & præceps pluvia. V. Apul. de Mundo. p. 61. Elmenh. Cic. 2. de Nat. Deor. 14. Quæ terreret animos fulminibus, tempestatibus, nimbis, nivibus, &c. Martial. lib. 1. 52.
Continuis vexata madet vindemia nimbis. Liv. 1. 16. Subito coorta tempestas cum magno fragore, tam denso regem operuit nimbo, ut conspectum ejus concioni abstulerit.
Nox nimborum. Virg. 1. Georg. 328.
Ætherei. Virg. 8. Æn. 608.
Australes, h. e. Ab Austro venientes. Ovid. lib. 4. de Pont. 4. 1.
Hiemales. Ovid. 9. Met. 105.
Hiulci. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 230.
Confessus generum nimbis Hymenæus hiulcis
Intonat.
Piceus. Stat. 1. Theb. 97.
Præceps. Valer. 1. Argon. 85.
Remoti Aquilone. Ovid. 1. Met. 328.
Terrifici. Lucan. ad Pison. 135.
Potens nimborum tempestatumque Æolus. Virg. 1. Æn. 84.
Cinxerunt æthera. Virg. 5. Æn. 13.
Crepitant nimbi culminibus multa grandine. Virg. 5. Æn. 459.
Fervent omnia nimbis. Virg. 1. Georg. 455.
Funduntur densi ab æthere. Ovid. 1. Met. 269.
Involvere diem nimbi. Virg. 3. Æn. 198.
Tenebat nox lunam in nimbo. Virg. 3. Æn. 587.
Nimbus, per translationem, pro Repentino & præcipiti casu. Cic. 15. Att. 10 Quid autem iste in domo tua casus armorum? Sed hunc quidem nimbum cito transiisse lætor.
Nimbus, pro Vento. Virg. 1. Æn. 55.
Nimborum in patriam, loca feta furentibus Austris,
Æoliam venit.
Sonuerunt nimbi toto æthere. Virg. 2. Æn. 113.
Nimbus, pro Multitudine, quæ in modum nimbi subito spargitur. ut,
Arenæ nimbus. Virg. 3. Georg. 110.
Equitum nimbus. Prudent. in Symmach. 2. 702.
Florum. Stat. 1. Silv. 2. 21.
Lapidum. Florus 1. 8. 4.
Sagittarum. Sext. Ruf. cap. 27.
Telorum. Stat. 10. Theb. 530. & Sil. 12. 176. conf. Casp. Gevart. cap. 13. ad Stat. 1. Silv. qui & cap. 7. ad lib. 5. Nimbum orationis pro Præcipiti orationis genere usurpatum docet.
Nimbus, Sparsio quævis. Martial. 9. 39. 3.
Lubrica Corycio quamvis sint pulpita nimbo. Idem de Spectac. 3. 8.
Et Cilices nimbis hic maduere suis. Ubi pro Croci sparsione theatrali ponitur. Idem lib. 8. 78. 9.
Nunc veniunt subitis lasciva numismata nimbis. i. e. Nummi theatrales, qui in spectaculis vulgo spargebantur. conf. Spanh. de usu & pr. Num. diss. 9.
Nimbus, Nubes divina, qua solent dii in terras descendere. Virg. 1. Georg. 328.
Ipse pater mediâ nimborum in nocte corusca
Fulmina molitur dextra. Fulgidum lumen, quo Deorum capita cinguntur, ut notat Serv. ad illud Virg. 2. Æn. 615.
Jam summas arces Tritonia (respice) Pallas
Insedit, nimbo effulgens. Græce νίμβος. conf. Lex. Pitisc. [Potest tamen proprie accipi his locis, pro Nube atra nimbos ferente. Certe prior locus vix aliam admittit exegesin.
Nimbus, vasis genus; in quo vina, unguenta, & alii liquores funduntur. Martial. lib. 14. 117.
A Jove qui veniet miscenda ad pocula, largas
Fundet nimbus aquas, hic tibi vina dabit.
Nimbus item Fasciola in fronte feminarum. Arnob. 2. Imminuerent frontes nimbis, fuligine oculus inumbrarent. V. Herald. & Taubm. ad Plaut. p. 1055.
Nimbum, pro Re frivola & nugatoria videntur posuisse Veteres: ut proinde Nimbatam Plautus Pœn. 1. 2. 135. dixerit Vilem & contemnendam. V. NIMBATUS. Non tamen me fallit hic ab Isidoro 19. 31. nimbum explicari fasciolam transversam ex auro assutam linteo, quod est in fronte feminarum. Hæc Turneb. conf. Cerda Adverf. cap. 185. §. 6.

NIMBĀTUS, a, um. Adj. a Nimbo. Plaut. Pœn. 1. 2. 135.
Quam magis aspecto, tam magis est nimbata, & nugæ meræ. V. supra Nimbus pro Re frivola, &c.

NIMBŌSUS, a, um. Adj. [ὑετώδης] Pluviosus, ventosusve. Virg. 1. Æn. 539.
— fluctu nimbosus Orion. Plin. lib. 18. cap. 11. Campus est subjacens montibus nimbosis.
Astrum nimbosum. Valer. 2. Argon. 357.
Bruma. Stat. 1. Silv. 3. 89.
Cacumina montis. Virg. 3. Æn. 274.
Hœdi. Ovid. 1. Trist. 10. 13. ab effectu.
Turbo. Ovid. 11. Met. 551.
Ventus. Ovid. 2. de Pont. 3. 27.

NIMBĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. ut, Nubes nimbiferæ. Avien. in Arat. Phænom. 858. Ovid. 4. Pont. 8. 60.
Ad Styga nimbifero vindicis igne datos. Vulgo Nubifero.

NIMIS, &c. V. NIMIS.

NĪMĪRUM, [δῆτα, δηλονότι, ἀμέλει] Adv. confirmandi, Sine dubio, pro certo, inquit Donatus. Ter. Eun. 2. 2. 37. Nimirum hic homines frigent. Ibid. 4. 7. 14.
Quum argumenta nostra exposuerimus, contrariaque dissolverimus, absolute nimirum munus oratorium confecerimus. Auctor ad Heren. lib. 2. 2.
Nimirum, ad responsionem aliquando adhibetur. Quintil. lib. 12. cap. 1. Uter melior dicetur orator? nimirum qui homo quoque melior. Ex Valla.
Nimirum, pro Scilicet. Cic pro Rosc. Amer. 128. Opinor enim esse in lege, quam ad diem proscriptiones, venditionesque fiant, nimirum ad Calendas Junias. Budæus.
Itaque nimirum hoc illud est, quod Cæsar scribit in ea epistola, cujus exemplum ad te misi. Cic. 9. Att. 11. Cic. 4. Acad. 113. Itaque in cognitione nimirum assentiar, id est opinabor.
Hoc nimirum est illud, quod de Socrate accepimus. Cic. 1. de Divin. 122. Idem pro Flacc. 66. Hoc nimirum est illud, quod non longe a gradibus Aureliis hæc causa dicitur. i. e. Scilicet. Budæus.
Nimirum dabit hæc Thais mihi magnum malum. Ter. Eun. 3. 3. 2. Ad quod Donatus; Nimirum, Non est mirum: nam ni ne significat, & ne non. Vet. Gloss. Nimirum, ὡς μὴ θαυμαστὸν εἶναι.

NĬMIS, Adv. [ἄγαν, λίαν] Perottus, Nimis & Nimium Adverbia sunt augendi, significantque Plus satis. Junguntur autem positivis nominibus, adverbiis, & verbis.
Nimis acer fortasse, verumtamen honestus amor. Cic. pro Arch. Poeta, 28. Hor. 2. Serm. 1. pr.
Sunt quibus in satira videor nimis acer, &c.
Nimis aspera. Hor. 2. Epist. 2. 122.
Nimis avidus. Cic. 1. de Orat. 133. Neque sumus nimis avidi: tua ista mediocri eloquentia contenti sumus.
Nimis doctus dolus, Plaut. Milit. 2. 2. 93.
Durus nimis. Hor. 1. Epist. 7. 91.
Imbecilla nimis. Lucret. lib. 1. 847.
Nimis improba posco. Stat. 2. Achill. 268.
Magnam nimis ne in nos habeat dominationem, non omnia fortunæ committenda sunt. Auctor ad Heren. lib. 4. 28.
Nimis multa videor de me, ipse præsertim. subaud. Dicere. Cic. de Clar. Orat. 318.
Nimis pulcher. Plaut. Amphit. 1. 1. 63.
Teneræ nimis mentes. Hor. 3. Carm. 24. 53.
Nimis antiqua. Hor. 2. Epist. 1. 66.
Nimis bene. Plaut. Men. 5. 7. 30.
Nimis cito. Cic. de Amicit. 78. Ut ne nimis cito diligere incipiamus, ne non indignos.
Nimis diu & longum loquor. Plaut. Pseud. 2. 3. 21.
Nimis ferociter. Plaut. Amph. 1. 1. 58.
Nimis immerito meo. Plaut. Casin. 5. 2. 39.
Nimis iracunde. Plaut. Bacch. 4. 2. 12.
Nimis male. Plaut. Capt. 4. 4. 5.
Nimisque hercle ego illum male formidabam: ita frendebat dentibus.
Nimis pæne mane est. Plaut. Perf. 1. 3. 33.
Nimis fero. Cic. 2. Philip. 47. Tametsi incidamus oportet media, ne nimis sero ad extrema veniamus.
Nimis valde. Cic. 3. de Legib. 1. Tu vero quum nec nimis valde unquam, nec nimis sæpe laudaveris.
Nimis cum subst. & verb. Plaut. Rud. 4. 2. 25. — nimis homo
Nihili est, qui piger est, nimisque id genus odi ego male.
Nimis dixi. Plin. Paneg. cap. 45.
Nimis hæc a Græcis non exquiro. Cic. 7. Att. 17.
Nimis quam cupio. Plaut. Capt. 1. 2. 17. V. Nimium quam.

Nimis

Nimis quam. Pontanus in Dial. 103. 104.
Nimis vellem tibi dari fundam. Ter. Eun. 4. 7. 16.
Nimis insidiarum ad capiendas aures adhiberi videtur. Cic. in Orat. 107.
Non nimis me, sed alius admodum delectarunt litteræ illius. Cic. 7. Att. 23.
Non nimis honestum verbum. Cic. 9. Fam. 22. Testes verbum honestissimum in judicio; alio loco non nimis. [Pro Non valde puto. H. St.
Non nimis deesse nobis ea quæ natura expetenda sunt, ex te quærimus. Cic. 1. de Orat. 133.

Nimius, a, um. Adj. [ὁ ἄγαν] Cic. de Senect. 52. Ne silvescat sarmentis, & in omnes partes nimia fundatur.
Æstus nimii. Lucret. lib. 5. 817.
Aquæ. Ovid. 4. Fast. 794.
Ardor. Lucret. lib. 6. 1161.
Cædes. Virg. 9. Æn. 354.
Celeritates nimias suscipere in festinationibus. Cic. 1. Off. 131.
Diligentiam, tota Republica suscepta, nimiam nullam putabam. Cic. pro Milon. 67.
Fervores. Lucret. lib. 5. 216.
Imber. Ovid. 5. Met. 484.
Lascivia. Ovid. 2. Trist. 513.
Levitas. Ovid. 2. Met. 164.
Sol. Ovid. 5. Met 484.
Uxor nimia circa maritum. Ulpian. in l. Si cum dotem. §. Eo autem in fine. D. Soluto matrimonio, Filia levis mulier, vel admodum juvenis, vel nimia circa maritum non merentem.
Nimium esse in aliqua re. Cic. ad Brut. 15. Venio nunc, longo sane intervallo, ad quandam epistolam, qua mihi multa tribuens, unum reprehendebas, quod in honoribus decernendis essem nimius, & tanquam prodigus.
Nimius, cum genitivo. Liv. 6. 11. Manlius, nimius animi, quum alios principes sperneret, &c. Sic
Imperii nimius. Liv. 3. 26.
Sermonis nimius erat. Tacit. 3. Hist. 75.
Nimius, cum dativo. Tacit. Agric. 7. 4. Legatis quoque consularibus nimia & formidolosa erat. Idem 3. Hist. 52. 2. Paterc. 2. 32. 1. Nimius reipublicæ liberæ vis.
Nimius, cum ablativo. Plin. lib. 14 cap. 2. Eæ minus fertiles vino, acinis & fæce nimiæ. De Nomentanis vitibus, quæ & Rubellæ dicuntur. Flor. 3. 15. 3. Jamque nimius & potens altero tribunatu.
Nimius mero. Horat. 2. Carm. 12. 5.

> Nec sævos Lapithas, & nimium mero
> Hylæum. h. e. Intolerabilem ebrietate, inquit Acron. Senec. lib. 5. de Benef. Nimius animis.

Nimium, absolute. Cic 4. Tusc. 57. Nam quod aiunt, nimia resecari oportere, naturalia relinqui: quid tandem potest esse naturale; quod idem nimium esse possit?
Nimius & Modicus, contraria. Cic. 5. de Fin. 31. Hoc magis intelligendum est, hæc ipsa nimia in quibusdam futura non fuisse, nisi quædam essent modica natura.
Nimium feritatis. Ovid. 3. Met. 304.

Nimium, [λίαν, ἄγαν] Nomen pro Adverbio, ut, Verbum nimium novum vitare. Varr. de L. L. lib. 5. 7.
Nemo nimium beatus est, & nemo beato beatior. Cic. 5. de Fin. 81.
Nimium bonæ rei. Plaut. Stich. 2. 2. 55.
Nimium dilecte Deo. Claudian. de 3. cons. Honor. 96. Ubi Nimium, ut aliis locis, tantum significat Multum, vel Valde.
Nimium jussa patris mihi dura videntur. Ovid. 7. Met. 14.
Fertilis nimium tellus. Virg. 2. Georg. 252.
Fortunati nimium agricolæ. Virg. 2. Georg. 458.
Nimium graphicus nugator. Plaut. Trin. 4. 2. 91.
Nimium gulosus. Martial. lib. 10. 50.
Nimium indiligens. Ter. Adelph. 4. 5. 52.
Nimium indoctus. Plaut. Pseud. 1. 2. 71.
Iratus nimium, nimiumque severus. Tibul. lib. 3. 6. 21.
Nimium lepidus Plaut. Mil. 4. 2. 8.
Nimium longum tempus illud mihi videtur. Cic. 12. Att. 19.
Nimium miris modis. Plaut. Trin. 4. 2. 86.
Nimium multi. Cic. pro Cluent. 128. Ne autem nimium multi pœnam capitis subirent, idcirco illa sortitio comparata est.
Mum nimium in excogitandis argumentis dialectica, in judicandis nimium loquax. Cic. 2. de Orat. 160.
Nimium pii. Hor. 3. Carm 3. 58.
Sævus nimium. Ovid. 4. Met. 546.
Paulo nimium. Cic. 2. de Orat. 88. Oratione autem celeri & concitata, quod erat ingenii, & verbis effervescentibus, & paulo nimium redundantibus, quod erat ætatis, non sum aspernatus. De Sulpicio.
Nimium cito. Plaut. Epid. 5. 1. 24. Nimium advenisti cito.
Nimium constanter iniquus. Ovid. 3. Trist. 2. 27.
Nimium diu. Cic. 4. Acad. 59. De quo jam nimium etiam diu disputo. Cic. 1. in Catil. 10. Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant.
Nimium familiariter. Plaut. Rud. 2 4. 6.
Nimium lubenter. Plaut. Aulul. 3. 6. 1.
Nimium parce. Ter. And. 2. 6. 19.
Nimium sæpe. Cic. 2. de Fin. 41. Quod vos interdum, vel potius nimium sæpe dicitis.
Nimium sæviter. Plaut. Trin. 4. 3. 53.
Nimium quam. Gell. lib. 15. cap. 1. Declamaverat Antonius Julianus Rhetor præterquam semper alias, tum vero nimium quam delectabiliter & feliciter.
Fortasse Nimium quantum. H. St.
Nimium quantum. Gell lib. 18. cap. 3. Sed lingua tamen & facundia nimium quantum præstabilis. conf. Ter. Phorm. 4. 3. 38. Eumen. Grat. ad Constantin. cap. 5. De hac locutione V. etiam Manut. ad Cic. de Fin. 4. & Parei Lex Critic. p. 790.
Abstrahe istoc nimium. Ter. Adelph. 2. 1. 15.
Nimium ne crede colori. Virg 2. Ecl. 17.
Nimium obsonavit. Plaut. Merc. 4. 2. 4.

Non nimium probare. Cic. 12. Fam. 29. Illud non nimium probo, quod scribis, quo illi animo æquiore ferrent.
Nimium multum scis Plaut. Merc. 2. 4. 11.
Nimium subvertere. Ter. Adelph. 5 3 49.
Nimium est. Ter. Phorm. 4. 3. 52. Ædiculæ item sunt ob decem alias. n. hoi hui, nimium est.
Nihil tum nimium videbatur. Cic. ad Brut. 15.
Nimium vellem videm. Ter. Eun 3. 5. 49.
Inter nimium & parum est mediocritas. Ci 1 Off 89 [Hic & in sq. est Nomen.
Nimium magis offendit, quam parum. Cic. in Orat. 73.

Nimio, [πολλῷ ἄγαν] ablativus, comparativis solet jungi, & significat Valde. ut, Nimio minus, æquius, &c. Plaut. Rud. 1. 3. 1.

> Nimio pol homiunum, fortunæ minus miseræ memorantur. Truc. 3. 2. 5. Nimio minus sævus jam sum, Astaphium, quam sol. Idem Pœn. 1. 2. 90. Pers. 1. 3. 31. Nimio melius. & Most. 1. 1. 69. Nimio celerius, &c.

Nimio plus. Cic. 10. Att. 8. Sed quia te nimio plus diligo.
Nimio multo plus. Plaut. Bacch. 1. 2. 42.

> Video nimio jam multo plus, quam volueram.

Nimio satius. Plaut. Bacch. 1. 2 43.

> Vixisse nimio satius est, quam vivere.

Nimis, Adv [ἀμέτρως] Plaut. Mil. 4. 6. 32. Tam nimie ut amasentur. Macrob. lib. 6 Saturn. cap. 6. Non nimie, sed pulchre dictum. conf. Augustin. Confess. 2 9. & de Genes 3. 4. Et Pallad. Mart. tit. 10. de Ficu.

Nimiĕtas, ātis. f. [τὸ ἄγαν, τὸ ἀμέτρητον] pro Superfluitate usurpatus etiam a doctis. Columel lib 6. cap. 24. Naturalia congruunt desideria, quoniam nimietate verni pabuli pecudes exhilaratæ lasciviunt. Macrob. 1. Saturn. 6. Vini nimietas. Ammian. 19 4. Nimietas frigoris Pallad. 7. 7. Sanguinis nimietatem prohibet. V. plures auctores in Cur. secund. Cellar. p. 165. & Borrich. Cogit. p. 176.
Plural. Pallad. Jun tit. 13. At maxime utile solum est, quod inter omnes nimietates temperamentum tenebit.

Nimiŏpĕre, [ἀμέτρως, ἄγαν] Adv. pro Admodum nimis. Cic in Parad. 5. Quos ædificia magnifica nimiopere delectant. Idem in Verr. 6. 132. usus est hoc adverbio, teste Budæo. Alii legunt, disjunctim, Nimio opere.

N I N

Ningo, vel Ninguo, ninxi, [νίφω] ĕre. Priscianus, Ninguo quoque ninxi: unde & nix: sicut a duxi dux, a rexi rex. Virg. lib. 3. Georg. 367.

> Interea toto non secius aere ningit. Priscianus legit Ninguit.

Immo dicendum Ninx, aut Nix a Ninguo. Vida Desp. 201. ex Servio Ninguis H. St. V. Serv. ad 4. Æn. 250.
Ningere floribus rosarum, per translationem, pro Tantam copiam rosarum effundere & aspergere, ut ningere videantur. Lucret. lib. 2. 627.

> Largifica stipe ditantes, ninguntque rosarum
> Floribus. V. Gevart. cap. 13 ad Stat. 1. Silv. 3.

Ningitur, Impers. Passiv. Apul. Florid. 1. Illud spatium quo pluitur & ningitur.

Ninguis, is f. [νιφάς, νιφάς] antiqui dixerant, cujus loco nunc Nix, nivis dicimus. Lucret. lib. 6. 736.

> — albas decedere ningues. Apul. in 1. Hermagora.
> — aspera hiems erat, omnia ningue canebant. V. Charis. lib. 1. & Priscian. lib. 6. Serv. l. c.

* Ninguĭdus, a, um. Adj. [νιφετώδης, νιφόεις] i. e. Nivosus. Ausonius ad Paulinum Epist 24. v. 69.

> Barcino me bimaris: juga ninguida Pyrenæi.

Oppida Iberorum ninguida. Ibid. v. 124.
Ninguidus Boreas. Prudent. Apotheos. 665.
Implet castra cibus ninguidus. Idem Cathemer. 5. 97.

Ningor, ōris. m. Apul. de Mundo p. 61. Elmenh. Eam tempestatem nos ningorem vocamus.

Nix, nivis. f. [χιών. νιφάς, νιφετός] quasi Nins, a ningo, notæ significationis. Charisius lib. 1. Nix contra rationem nivis facit, licet veteres ninguis declinaverunt, in quibus est Lucilius V. ningo. Plin. lib. 17. cap. 2. Alioqui vota arborum communia sunt frugumque, nives diutinas sedere. Causa, non solum quia animam terræ evanescentem exhalatione, includunt & comprimunt, retroque agunt in vires frugum atque radices: verum quod & liquorem sensim præbent, purum præterea levissimumque, quando nix, aquarum cælestium spuma est. Virg. 10. Ecl. 23.

> Perque nives alium, perque horrida castra sequuta est.

Color nivis. Ovid. 2. Met. 852.
Nive candidiores equi. Ovid. 8. Met. 373.
Candida nive Thrace. Hor. 3. Carm. 25. 11.
Pruina & nix Cic. 2. in Catil. 23.
Alta nix jacet. Virg. 1. Georg. 310. Curt. 7. 3. 11.
Cana. Hor 2. Serm. 5. 41.
Conspicuæ Taygeti. Senec. Thyeste, 2.
Gelidæ. Ovid. 1. Fast. 680.
Hiberna nive turgidi fluvii. Hor. 4. Carm. 12. 4.
Horrifera. Valer. 5. Argon. 306.
Puræ. Ovid. 16. Epist 249.
Verna. Ovid. 3. Trist. 2. 20.
Concrescit nive pruinaque aqua admisto calore. Cic. 2. de Nat. Deor. 26.
Concreta acri pruina. Lucret. lib. 3. 20.
Conteret ille nives congestas. Ovid. 1. Amor. 9. 12.
Cumulata vento nix. Curt. 5. 4. 18.
Diffugere nives. Hor. 4. Carm. 7. 1.
Discussa. Valer. 5. Argon. 174. Curt. 7. 3. 12.
Duratæ. Hor. 3. Carm. 24. 39.
Eluctor nives. Tacit. 5. Hist. 59.
Fundunt tela undique ritu nivis. Virg. 11. Æn. 611.
Glaciat Juppiter positas nives. Hor. 3. Carm. 10. 7.
Glomeratæ turbine. Sil. lib. 3. 523.
Jactata. Ovid. 3. Trist. 10. 11.
Indurat Boreas nives. Ovid. 6. Met. 692.
Madescunt perfusæ nives imbre. Senec. Hippol. 4.
Madens sole. Ovid. 15. Epist. 52.
Mollit Auster nivem. Ovid. 2. de Pont. 3. 89.

Obrutus nivibus. Liv. 5. 2. V. OBRUO.
Rotatæ. Ovid. 9. Met. 221.
Solutæ. Ovid. 3. Amor. 6. 93.
Tegit humeros infusa nix. Virg. 4. Æn. 250.
Nigram nivem Anaxagoras dixit esse. Cic. 4. Acad. 72. Idem 2. Q. frat. 2. Risi nivem atram, teque hilari animo esse, & prompto ad jocandum valde me juvat. Ipsam nivem vetustate rubescere ait Plin. 11. 35. conf. Bartholin. de nivis usu, p. 24.
De nive refrigerando potui adhibita, V. Burm. ad Petron. cap. 31. vel Lex. Pitisc.
Capitis nives, Capilli cani. Hor. 3. Carm. 13. 12.

NIVĀLIS, e. Adj. [νιφόεις] Quod ad nivem pertinet.
Æmonis nivalis. Hor. 1. Carm. 37. 19.
Aoræ nivales. Hor. 1. Epist. 11. 18.
Cælum nivale, pro Pluvioso: quod sæpe nives, & frigidam aeris temperiem inducit. Columel. lib. 3. cap. 1. in fine. Legitur & Glaciale.
Candor nivalis. Virg. 3. Æn. 538.
Compede vinctus nivali Hebrus. Hor. 1. Epist. 3. 3.
Dies nivalis, In qua nix plurima e cælo delabitur. Liv. 21. 54. Sen. Nat. Quæst. 4. 4.
Gelu. Senec. Medea, 9.
Glacies. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 70.
Loca nivalia, Ubi nix abundat. Plin. lib. 26. cap. 8. Nascitur in petrosis, apricis, & iisdem nivalibus.
Osculum nivale, per translationem, pro Frigido. Martial. lib. 7. 95.
Tumulus nivalis. Cic. 1. de Divin. 18. Ex quodam poeta.
Vasa nivalia Ulp. in l. Quum aurum. §. argento facto. D. de aur. & arg. leg. Alii legunt Navalia.
Venti. Virg. 3. Georg 318.
Undæ nivales, Quæ ex nivibus fiunt. Martial. lib. 14. 118.

NIVĀRIUS, a, um. Adj. [χιονικός] Martial. lib. 14. 103. de Colo nivario,

Setinos moneo, nostra nive frange trientes:
Pauperiore mero tingere lina potes. h. e. Cola vinum Setinum, quo nullum est præstantius, per nostram nivem. Vinum autem vilius potes colare per saccos linteos. Baysius, Colum nivarium, vas quo aqua ex nivibus colari solebat. Nos hodie colo utimur ad lac colandum, & est vas ligneum quod fundum linteum habet ei annexum. Hactenus Baysius. V. SACCUS.

Saccus nivarius. Plin. lib. 24. cap. 1. Qua de causa & in saccos nivarios additur polenta. Vetus codex habet Vinarios. Baysius, Utebantur Romani & sacco nivario, quo liquidius merum potarent, & erat lineus. Martial. lib. 14. 104. V. SACCUS.
Colum nivarium. Pompon. in l. In argento. D. de auro, argento, mundo, ornamen. &c.

NIVĀTUS, a, um. Adj. ex Partic. q. a. v. Nivo, āre. [χιονωτός] Quod est nive refrigeratum. Suet. Neron. cap. 27. Refotus sæpius calidis piscinis, ac tempore æstivo nivatis. Petron. cap. 31. Aqua nivata. Sen. Nat. Quæst. 4. 13. Nivatæ potiones.

NIVEUS, a, um. Adj. [χιονίζων] Quod est ex nive. ut, Massa nivea.
Aggeribus niveis informis jacet terra. Virg. 3. Georg. 354.
Liquor niveus. Cic. 1. de Divin. 13. Ex quodam poeta.
Niveus, pro Candido aliquando ponitur. ut,
Adonis niveus. V. ADONIS.
Bos. Ovid. 4. Fast 826.
Candor. Auctor ad Herenn. lib. 4. 45.
Color. Hor. 2. Carm. 4. 3.
Columbæ. Ovid. 13. Met. 674.
Dens. Ovid. 18. Epist. 18.
Ebur. Ovid. 10. Met. 247.
Equi Ovid. 2. Amor. 1. 24.
Juvencus. Virg. 6. Ecl. 46.
Lacerti. Virg 8. Æn. 387.
Lapilli. Hor. 1. Serm. 2. 80.
Latus Virg. 6. Ecl. 54.
Ligustrum. Ovid. 13. Met. 789.
Lux, Felicissimus dies. Tibull. lib. 3. 3. 25.
Os. Ovid. 20. Epist. 120.
Pecus. Virg. 2. Ecl. 20.
Poma. Ovid. 4. Met. 89.
Toga. Martial. lib. 4. 34.
Vestis. Ovid. 10. Met. 432.
Vitta. Virg 3. Æn. 487.
Ulnis niveis reducem complectitur. Claud. 2. in Eutrop. 287.

NIVŌSUS, a, um. Adj. [χιονώδης] Quod nivibus abundat. ut,
Nivosa loca. Columel. lib. 2. cap. 9. Ex locis prægelidis ac nivosis, ubi æstas est humida, & sine vaporibus, recte committitur.
Grando nivosa. Liv. 21. 58. Et mox aqua levata vento, quum super gelida montium cacumina concreta esset, tantum nivosæ grandinis dejecit, ut omnibus omissis procumberent homines.
Hiems nivosa. Liv. 5. 13.
Plagæ. Claud. de Bell. Get. 134.
Scythia. Ovid. 12. Epist. 29.
Sidus. Stat. 1. Silv. 3. 95.

NIVESCO, ĕre. Niveum fieri. Tertull. de Pall. cap. 3. Lavacro nivescunt.
NIVIT pro Ningit ex Pacuvio apud Non. 10. 23.
NIVĬFER, ĕra, ĕrum. ut, Niviferæ valles. Salvian. lib. 6. 196.
NINGŬLUS, Nullus. Ennius apud Fest. Ne ningulus mederi queat. Ex Ne & Singulus.
NINĪVE, es. f. pr. anc. [Νινευή, Νῖνος] Urbs Assyriorum, quam ædificavit Assur egrediens terram Sennaar, a Nino rege sic dicta, ut scribit Augustinus lib. 15. de Civ. Dei, Ninives, civitatis magnæ, Ninus Beli filius conditor, nomen ex illius nomine derivatum est, ut a Nino Niniva vocaretur. Et Populi in ea habitantes, Ninivitæ, dicuntur. V. Tertull. advers. Marc. 2. 11. & Prudent. Cath. 7. 131. & Suid.
Est & alia civitas Judæorum in angulo Arabiæ: quam nunc corrupte Ninivem vocant, & in genitivo Ninives facit. [Hæc quæ sit dispiciant quibus vacat.
NINNIUS, sive NINNUS, i. m. Parvus equus, qui & Hinnus dicitur, ex Græco νίννος ut docet Scalig. ad lib. 5. Manil. p. 390. edit. Boecler. Gloss. Vet. Popus, νίννος. Mæcenas ad Hor.
— tu tuum sodalem
Ninnio videas strigosiorem. V. Tiliobrog.

NINOS, es. [Νῖνος] Cariæ oppidum est, alias Aphrodisias appellatum, Lelegum Pelasgorum colonia, si Stephano credimus.
NINUS, i. m. [Νῖνος] Filius Beli, primus Assyriorum rex. Nam Belus solam habuit Babylonem: Ninus vero totam Assyriam.
Ninus item, [Νῖνος Suid. & Steph.] Assyriæ urbs juxta Tigridis amnis partem, Ptolemæo auctore, lib. 6. cap. 1. alio nomine Ninive, quæ Jonæ prophetæ prædicationem audivit. Nunc vastata tota est, ut tradit Haithonus libro de Tartaris, cap. 11. conf. Justin. 1. & Diod. Sicul. 2. & supra NINIVE.
Ninos, Græca terminatione. Lucan. lib. 3. 215.
Accedunt Syriæ populi, desertus Orontes,
Et felix (sic fama) Ninus.

N I O

NIŎBE, es. f. [Νιόβη] Filia Tantali, & soror Pelopis, uxorque Amphionis. Hæc, teste Diodoro Siculo lib. 5. filios VII, & totidem filias peperit, summo decore præstantes: unde tali prole superbiens admodum gloriabatur, se Latonæ præferens numero filiorum: itaque in noctem fabulæ Latonam ferunt Apollini & Dianæ, ut Niobes filios & filias arcu necarent, mandasse, quibus matri obtemperantibus, contigit eodem tempore & abundare filiis Nioben, & carere. Unde præ nimio dolore attonita obmutuit, ac veluti lapidescens malis diriguit. Fabulam V. apud Ovid. 6. Met. 270. conf. Ælian. Var. Hist. 12. 36. & Gell. 20. 7.
Sipyleia genetrix dicta Niobe, a Statio lib. 5. Silv. 1. 33. quoniam in saxes, turbine venti in Sipylum patriam rapta est,
— obi fixa cacumine montis
Liquitur, & lacrimis etiam nunc marmora manant.
Niobe fingitur lapidea propter æternum, credo, in luctu silentium. Cic. 3. Tuscul. 63.
NIOBÆUS, a, um. Adj. [Νιοβαῖος] ut, Proles Niobæa. Hor. 4. Carm.

N I P

NIPHÆUS, i. m. Viri proprium ab equis interfecti apud Virg. 10. Æn.
— quin ecce Niphæi
Quadrijuges in equos, adversaque pectora tendit:
Atque illi longe gradientem, & dira frementem
Ut videre, metu versi, retroque ruentes,
Effunduntque ducem, rapiuntque ad litora currus.
NIPHĀTES, is. m. [Νιφάτης] Majoris Armeniæ fluvius est super [illegible] quo nomine dictus est mons Armeniæ, ex quo Tigris nascitur, [illegible] Strabo. Virg. 3. Georg. 30.
Addam urbes Asiæ domitas, pulsumque Niphatem. [illegible] pro populo: intelligit enim Armenios, apud quos mons est [illegible] Dictum est autem Niphates a nivibus, ἀπὸ τῶν νιφάδων, vel [illegible]
Rigidus Niphates. Hor. 2. Carm. 9. 20. conf. Lucan. 3. 245.
NĪPHE, es. f. [Νίφη] Una ex comitibus Dianæ, a niveo candore appellata. Ovid. 3. Met. 171.
Excipiunt laticem Nipheque Hyaleque Rhanisque.
NIPSA, æ. f. [Νίψα] Thraciæ oppidum: cujus incolæ dicuntur Nipsæi. Stephanus.
NIPTRA, orum. n. pl. [νίπτρα] dicuntur Lavacra: a νίπτω, quod significat lavo: quo nomine dicta est tragœdia Pacuvii, quam citat Cic. 2. Tusc. 48.

N I Q

NIQUISCIVIT, pro Nisi quis scivit. Centuria Romæ a Servio Tullio constituta, in qua liceret ei suffragium ferre, qui non tulisset in sua. Festus. conf. Manut. de Civ. Rom.

N I R

NĪREUS, disyll. ei. m. [Νιρεύς] Charopi & Aglaiæ filius, Græcorum omnium, teste Homero, qui ad Trojam navigaverunt, formosissimus. Ovid. 4. de Pont. 12. 16.
Tam mala Thersiten prohibebat forma latere,
Quam pulchra Nireus conspiciendus erat.
Facies Nirei. Propert. lib. 3. 18. 27.
Nirea non facies, non vis exemit Achillem.
Vincere Nirea forma. Hor. Epod. 16. 22.
NIREUS, vel NIRĔUS, a, um. [Νιρεύς] Catull. ad Aurel. 21. 11.
— esurire
Nireus puer & sitire discet. Sic legit Benardin. Rutil. cap. 8. Meus me puer. V. Is. Voss. not.
NIRIS, idis. f. [νῖρις] Nardus montana. Diosc. 1. 8.

N I S

NIS, pro Nobis, vetus verbum, inquit Festus.
NĪSA, æ. f. fuit, teste Homero lib. Iliad. 2. Urbs Hellados. V. NYSA.
Est etiam nomen Feminæ, de qua Virg 8. Ecl. 26.
Mopso Nisa datur: quid non speremus amantes?
NISÆE, es. f. [Νισαίη] Nymphæ proprium, cujus meminit Virg. 5. Æn. 826.
Nisæe, Spioque, Thaliaque, Cymodoceque.
Candida Nisæe. Propert. lib 2. 26. 16.
NISÆA, æ. f. [Νισαία] Oppidum in sinu Megarico, ubi Megarensium erant navalia, teste Thucid. lib. 2.
Est item Nisæa, Parthyenes regio, cujus caput fuit Alexandropolis, ab Alexandro conditore ita appellata. V. Plin. lib. 6. cap. 26. Hæc regio præstantissimos alebat equos, qui ab ea Nisæi appellabantur, teste Strab. lib. 11. conf. Ammian. 23. 21.
NĪSI, [εἰ μή, πλὴν, μὴ εἰ] Conjunctio, composita ex Ne, i. e. Non, & Si, significatque Si non, vel Præterquam. In principio sententiæ indicativum desiderat.

siderat, alias etiam subjunctivum, ut ait Valla lib. 2. Ter. Heaut. 4. 1. pr.

Nisi me animus fallit, hic profecto est annulus, quem ego suspicor.

Miseros illudi nolunt, nisi se forte jactant. Cic. 2. de Orat. 237. Al. Nisi si.

Nisi, secundo loco positum. Ter. Heaut. 1. 1. 90.

— corrasi omnia,
Ancillas, servos, nisi eos qui, opere rustico
Faciundo, facile sumptum exerceant suum.

Hanc, nisi mors, mihi adimet nemo. Ter. And. 4. 2. 14. Cic. de Amicit. 62. Judicare difficile sane, nisi expertum.

Profecto, nisi caves tu homo, aliquid gnato conficies mali. Ter. Heaut. 5. 3. 1.

Nisi multis blanditiis a me gutta non ferri potest. Plaut. Rud. 2. 4. 20.

Nisi unum hoc faciam. Plaut. Aul. 1. 7. 3. Ter. And. 5. 4. 48. Causa optima est, nisi quid pater aliud ait. Cic. de Amicit. 32. Ortum quidem amicitiæ videtis, nisi quid ad hæc forte vultis.

Nisi restituissent statuas, vehementer iis minatur. Cic. 4. Verr. 162.

Nisi vellet. Cic. de Amicit. 11. Nisi enim immortalitatem optare vellet, quid non est adeptus, quod homini fas esset optare?

Nisi videas. Cic. de Amicit. 97. In qua nisi (ut dicitur) apertum pectus videas, tuumque ostendas, nihil fidum, nihil exploratum habeas.

Nisi quia, pro Verum tamen. Ter. Eun. 5. 6. 28.

Non dubium est, quin mihi magnum ex hac re sit malum,
Nisi quia necesse fuit hoc facere.

Nisi nunc. Plaut. Amph. 2. 1. 54.

Immo equidem te, nisi nunc, hodie nusquam vidi gentium.

Nisi quod. Cic. de Amicit. 76. Nec ob aliam causam ullam boni improbis, improbi bonis amici esse non possunt, nisi quod tanta est inter eos, quanta maxima potest esse, morum studiorumque distantia.

Aliquid nisi. Ovid. 4. Trist. 10. 85.

Si tamen exstinctis aliquid, nisi nomina, restet.

Aliud nisi. Cic. 4. Acad. 7. Neque nostræ disputationes quicquam aliud agunt, nisi ut in utramque partem dicendo & audiendo eliciant.

Nihil aliud nisi Philumenam volo. Ter. And. 2. 1. 6. i. e. Quam, vel præterquam.

Nisi in bonis non potest esse amicitia. Cic. de Amicit. 18. Hoc primum sentio, nisi in bonis amicitiam esse non posse. V. Nonnisi, in NON.

Non contingit nisi. Cic. de Amicit. 72. Quod non fere contingit, nisi his, qui etiam contemnendos se arbitrantur.

Numquid igitur oportet nisi tres sortes conjici, unam educi? nihil. Conjici jubet tres. Cic. 4. Verr. 127.

Nisi forte cessare videor. Cic. de Senect. 18. Nisi forte ego vobis, qui & miles & Tribunus & legatus & Consul versatus sum in vario genere bellorum, cessare nunc videor, quum bella non gero. Idem de Fato, &c. infra.

Nisi si. Ter. And. 1. 5. 13.

Repudiatus repetor, quamobrem? nisi si id est quod suspicor. conf. Plaut. Men. 1. 2. 21. & Flor. 4. 7. extr. Quintil. 1. 9. Poetas metri necessitas excusat, nisi si quando, nihil impediente in utroque modulatione pedum, alterum malunt. conf. Columel. 4. extr.

Nisi, per parenthesin positum. Cic. 7. Att. 10. Adhuc certe (nisi ego insanio) stulte omnia & incaute.

Nisi quis nos deus respexerit. Cic. 1. Att. 13.

Quid nisi. Cic. 1. Tusc. 75. Nam quid aliud agimus, quum a voluptate, id est a corpore, quum a re familiari, quæ est ministra & famula corporis, quum a negotio omni sevocamus animum, quid inquam tum agimus, nisi animum ad seipsum vocamus?

Nisi vero, Nisi forte, Nisi tamen, quoties in argumentationibus subjecta est, absurditatem quandam sequi significat. Cic. 4. Acad. 88. Nisi vero Ennium non putamus ita totum illud audivisse. Idem de Fato 37. Nisi forte volumus Epicureorum opinionem sequi. Idem in Milon. Nisi forte dementem, &c. Quasi dicat, Quod est absurdum putare: ideoque minime id putandum est. Quam declamationem Columella expressit lib. 3. cap. 10. Nam si sagittam, id est superiorem partem malleoli, vituperandam censebant, quum esset eadem pars surculi frugiferi: quanto magis vel ex optima vitis parte natum flagellum, si est sterile, improbarum ab his ratio ipsa declarat? Nisi tamen (quod est absurdum) crediderunt, id translatum & abscissum a sua stirpe, destiturumque materno alimento frugiferum, quod in ipsa matre nequam fuisset. Budæus.

Nisi vero, ut Quasi vero. Cic. in Verr. Nisi vero existimatis hominem, &c. Ironice dictum: ut sit Nisi forte, vel nisi tamen existimetis. quasi dicat, Hoc existimandum prorsus non est.

Mentior, nisi. Ovid. 2. Met. 514. Quintil. In Corpore projecto, Mentior, nisi quum peregrinatio mea nos diduceret, maluit esse cum matre. Valla lib. 3.

Iden Taygeti montis, nisi Laconibus, difficillima juga. Sen. Suasor. 2.

Ei liberorum, nisi divitiæ, nihil erat. Plaut. Men. prol. 59.

Nisi si non. Varr. de L. L. lib. 8 pr. Nisi si non est homo ex anima, quod est homo ex corpore & anima.

Nisi, pro Sed. Cic. 11. Att. 23. Tuas litteras exspectabam: nisi illud quidem mutari, si aliter est ac oportet, non video posse. Idem lib. 13. Fam. 1. Nec cur ille tantopere contendat, video, nec cur tu repugnes: nisi tamen multo minus tibi concedi potest, quam illi, laborare sine causa. Eodem lib. 73. De re nihil possum judicare: nisi illud mihi certe persuadeo, te talem virum nihil temere fecisse.

Nisi, quicquid est, &c. Ter. Eun. 3. 4. extr.

Quid illud mali est? nequeo satis mirari, neque conjicere,
Nisi, quicquid est, procul hinc libet prius quid sit sciscitari. Ter. Adelph. 1. 2. 73.

Gaudebam. ecce autem de integro nisi, quicquid id est,
Volo scire, atque hominem convenire, si apud forum est. conf. Plaut.

Nisi, pro Non nisi. Columel. lib. 7. cap. 3. Quo magis etiam propter hos casus, nisi validissima, quæ non comprehendatur hieme, novaque progenie repleatur numerus. Quo loco Nisi, significat Non nisi, vel solum. Sic Cic. 1. de Legib. 54. Quippe quum antiqui omnes, quod secundum naturam esset, quo juvaremur in vita, bonum esse decrevissent: hic, nisi quod honestum esset, puterit bonum. Al. Nihil putarit. V. Grut. not. Diceret alius, nihil nisi quod, &c. Solin. in cap. 50. de Sagda gemma, Supernatantes naves e profundo petit, & carinis ita tenaciter adcorporatur, ut nisi abrasa parte ligni, ægre separetur.

NISIBIS, is. f. vel NISIBIA, [Νίσιβις Suid.] Oppidum est Arbelitidis, quæ est regio Syriæ propinqua, in qua Alexander Darium superavit, alio nomine Mygdonia appellata. Nisibim autem Antiochus tertius condidisse, & a nomine suo Antiochiam appellasse. V. Plin. lib. 6. cap. 13. Steph. Ammian. 25. 31. Philostorg. 8. 1. & Spanh. de U. & P. Numm. Diss. 9.

NISIBENUS, a, um. Adj. [Νισιβηνός] Ammian. 25. 38.

NISSA, V. NYSA.

NISUS, i. m. [Νῖσος] Rex Megarensium, pater fuit Scyllæ: contra quos dum pugnaret Minos, devictis Atheniensibus, propter filii Androgei interitum, quem Athenienses & Megarenses dolo necaverant, amatus est a Scylla Nisi filia: quæ ut hosti posset placere, comam purpuream parenti abscissam ei obtulit: quam Nisus ita habuerat consecratam, ut tamdiu regno potiretur, quamdiu illam habuisset intactam. Postea & Scylla a Minoe contempta, dolore in avem conversa est, & Nisus exstinctus, deorum miseratione, in avis mutatus est formam: quæ aves hodie magna inter se flagrant discordia. Hæc Servius in 6. Eclog. 74. Alii Haliæetum dicunt, alii Accipitrem minorem, nisumque dictum volunt a nisu ad prædam. Virg. 1. Georg. 404.

Apparet liquido sublimis in aere Nisus: &c.

Coma purpurea Nisi. Tibul. lib. 1. 4. 57.

Nisus etiam, Euryali amicus, cursu velocissimus. Virg. 5. Æn. 319.

Primus abit, longeque ante omnia corpora Nisus
Emicat: & ventis, & fulminis ocior alis. Idem 9. Æn. 176. &c.

Nisus, appellativ. V. NITOR, ēris. &

Nisus sidus cæleste. al. Engonasis. V. Mart. Capell. 8. & ibid.

NISÆUS, a, um. Adj. [Νισαῖος] ut, Canes Nisæi, i. e. Scyllæ, apud Ovid. 4. Fast. 500.

Effugit & Syrtes, & te, Zanclæa Charybdi,
Et vos, Nisæi, naufraga monstra, canes. Fabulam tangit

Scyllæ, quæ ab inferiore sui parte in canes mutata fuit. Fuerunt autem Scyllæ duæ, una Phorci, altera Nisi filia. Hæc in avem, illa vero dimidia sui parte in canes mutata fuit. Sed Ovidius hoc loco fabulam confundit, quemadmodum & Virgilius in 6. Ecl. 74.

Quid dicam aut Scyllam Nisi. &c.

NISĒIUS, a, um. Adj. [Νισήιος] ut, Virgo Niseia, Scylla. Ovid. 8. Met. 35.

NISEIS, Idos. f. [Νισηΐς] pro Scylla. Ovid. Rem. Amor. 737.

Præterita cautus Niseide navita gaudet.

NISYROS, i. f. [Νίσυρος] Insula est inter Cycladas numerata, celsa, saxosa, & molendinariis abundans lapidibus. Strabo lib. 10. Antep. prod. Homer. alii corr.

N I T

NITAL, vel potius AMITAL, Idolum Indicum inter magica coli solitum. V. Mart. Capell. 2. cum not. Grotii.

NITEDULA, NITELLA. V. NITEO.

NITEO, ui, [λαμπρός εἰμι] ēre. Splendidum, cultum, politum esse. Plaut. Truc. 2. 4. 3.

Ut tota floret! ut olet! ut nitida nitet!

Nitere unguentis, fulgere purpura. Cic. 2. in Catil. 5.

Barba nitet. Tibul. lib. 1. 4. 4.

Barba nitet inducto gelu. Ovid. 3. Trist. 10. 22.

Cælum nitet diffuso lumine. Lucret. lib. 1. 9.

Canis nitere dicitur, cum pinguis est. Phædr. 3. 8.

Ora candida nitent. Ovid. de Medicam. faciei, 51.

Regina nitet ante alias. Stat. 2. Achil. 149.

Serpens nitet recenti squama. Ovid. 9. Met. 267.

Tecta nitent ære. Ovid. 6. Fast. 261.

Quod in pace nitet, in bello non obsolescit vectigal. Cic. 2. in Rull. 21. Non dico solum hoc in Rep. vectigal esse, quod amissis aliis remaneat, intermissis non conquiescat, in pace niteat, in bello non obsolescat, &c.

Nitere oratio dicitur, quum exculta est & elaborata. Cic. 4. de Fin. 5. Illotum vides quam niteat oratio.

Multa nitent in carmine. Hor. de Arte Poet. 351.

Nitui. Tibul. lib. 1. Eleg. 4. 64.

Ex humero Pelopis non nituisset ebur.

NITENS, entis. Partic. [λαμπρὸς ὤν] ut,

Ore floridulo nitens. Catul. in Epithal. Mallii, 50. 193.

Nitens crine, niger unguento. Martial. lib. 12. 18.

Astra nitentis. Ovid. 5. Fast. 543. conf. in NITOR, dep.

Capilli malobathro. Hor. 2. Carm. 7. 7.

Culta. Virg. 1. Georg. 153.

Equi. Virg. 6. Æn. 654.

Flos nitentior ostro. Ovid. 10. Met. 211.

Frondes auro. Ovid. 4. Met. 636.

Galea. Virg. 9. Æn. 457.

Ingenium. Stat. 1. Silv. 5. 63.

Oculi. Virg. 8. Æn. 228.

Oratio non valde nitens, non plane horrida. Cic. de Clar. Orat. 238.

Res ubi magna nitet domino sene, &c. Hor. 2. Serm. 4. 112. i. e. Ubi sunt ampla divitiæ. Nitor enim domus significat copiam & divitias: ut nitor corporis victum mundum, lautum, & elegantem. Lambin.

Taurus nitens, Pinguis. Virg. 3. Æn. 20.

— superoque nitentem
Cælicolum regi mactabam in litore taurum. i. e. Opimum; nam quæ saginata sunt nitere dicuntur. Turnebus.

Uvæ nitentes. Ovid. 14. Met. 661. al. Tumentes.

Uxor ore floridulo nitens. Catull. 62. 193.

NITESCO, [ἀποστίλβομαι] ēre. Idem. Cic. 1. Tusc. 69.

Cælum nitescere, arbores frondescere. Ex quodam poeta. Plin. 2. Epist. 17. n. 3. Multi greges ovium, multa ibi equorum boumque armenta; quæ montibus hieme depulsa, herbis & tepore verno nitescunt.

Juventus oleo perfusa nitescit. Virg. 5. Æn. 135.

Candore nitescere. Cic. in Arato, 174.

Exiguo qui stellarum candore nitescit. De Aquario.

Ingenio, doctrina, præceptione nitescit natura in arte memoriæ. Auctor ad Herenn. lib. 3. 29. i. e. Nitidior fit.

NITESCENS, entis. Partic. ut, Nitescente luna nova. Plin. lib. 8. pr.

NITOR, ōris. m. [τὸ λαμπρὸν] Splendor in quacunque re. Ter. Eun. 2. 2. 11.

Qui color, nitor, vestitus: quæ habitudo est corporis. Cic. de Senect.

Senect. 59. Tum Lysandrum intuentem ejus purpuram, & nitorem corporis. Scilicet Cyri. conf. Stat. 3. Silv. 3. 149. & 5. 2. 73.
Splendor & Nitor. Cic. pro Cæl. 77.
Nitor, non idem quod Splendor. Plin. lib. 37. cap. 2. Splendor his sine viribus, nitorque verius quam splendor.
Auroræ exoriens. Lucret. lib. 4. 439.
Corporis V. supra.
Eloquii. Ovid. 2. de Ponto, 2. 51.
Generis tui. Ovid. 2. de Ponto, 9. 17.
Marmorum. Plin. lib. 12. cap. 1.
Materiæ. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Olei. V. infra.
Orationis. Cic. 13. Att. 19.
Oris igneus. Claud. 1. In Conf. Stil. 45.
Circumfusus. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Diurnus nitor, Nitor diei. Ovid. 18. Epist. 78.
Naturalis & non fucatus. Cic. de Clar. Orat. 36.
Nimio nitore lustratus delphinus. Cic. in Arat. 98.
Nullus tota nitor in cute. Juven. 9. Sat. 13.
Purus Lucret. lib. 2. 776.
Vires agrestes, horridæ, sine nitore ac palæstra. Cic. 1. de Legib. 6. Fanii autem ætate conjunctus Antipater, paulo inflavit vehementius, habuitque vires agrestes ille quidem atque horridas, sine nitore ac palæstra.
Inducere cuti nitorem. V. INDUCO.
Perstringere aspectus omnium gemmæ nitore & auri splendore. Auctor ad Herenn. lib. 4. 64.
Nitor, pro Candore, seu albore. Lucret. lib. 2. 818.

Præterea, quoniam non certis certa figuris
Est natura coloris: & omnia principiorum
Formamenta queunt in quovis esse nitore:
Cur ea quæ constant ex illis, non pariter sunt
Omnigenis perfusa coloribus in genere omni?

Nitor, pro Pinguedine. ut, Olei nitor. Vitruv. lib. 10. cap. 1. Neque olei nitorem, neque vitium fructum habere potuissemus. Turnebus, Nitent, inquit, Latinis quæ bene habita & obesa sunt: nitoremque in oleo dixit Vitruvius, propter ejus pinguitudinem. Ceterum Nitorem olei, pro ipso Oleo, per circuitionem posuit.

NITĬDUS, a, um. Adj. [λαμπρός] Idem ac Nitens, Splendidus, clarus, lucens. Plaut. Stich. 1. 2. 8.

Facite sultis nitidæ ædes meæ sint quum redeam domum.

Pexo capillo nitidus. Cic. 2. in Catil. 22.
Suo colore. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Nitidus filiæ nuptiis. Plaut. Aulul. 3. 6. 4. i. e. Nitido cultu indutus.
Ædes. V. supra Plaut.
Agna. Hor. 2. Serm. 3. 214.
Aries nitidissimus auro. Ovid. 3. Fast. 867.
Aurum. Ovid. 10. Met. 675.
Boves nitidiores. Pallad. 1. 21.
Capilli. Hor. 1. Epist. 14. 32.
Caput Solis. Virg. 1. Georg. 467.
Colles nitidissimi viridissimique. Cic. 5. Verr. 47.
Ebur. Ovid. 2. Met. 3.
Femina. Plaut. Milit. 4. 2. 12.
Forma nitida in pictura, cui contrarium est Horrida. Cic. in Orat. 36. In picturis alios horrida, inculta, abdita & opaca: contra alios nitida, læta, collustrata, delectat. Forma scilicet. Al. rectius Delectant, ut sit n. pl.
Fruges. Lucret. lib. 2. 253.
Genus quoddam verborum nitidum & lætum. Cic. 1. de Orat. 81.
Ignes. Ovid. 8. Met. 180. al. Sabiti.
Imago solis. Ovid. 14. Met. 768.
Lautus. Plin. lib. 5. Epist. 6.
Phœbus nitidissimus. Ovid. 4. Met. 348.
Pictura nitida. Cic. Orat. 11.
Ramulor. Columel. lib. 5. cap. 6.
Sensus. Claud. Conf. Mal. Theod. 193.

—nitidis quisquis in sensibus hausit. [i. e. Puris, castis.

Sol nitidus, h. e. Lucidus & conspicuus. Cic. 12. Att. 6.
Vacca, Pinguis. Ovid. 2. Met. 694.
Verba quodammodo nitida, Exculta, polita. Cic. in Partit. 17. Ut sint alia consonantiora, graviora, leviora, & quodammodo nitidiora, alia contra. Quintil. 8. 3.
Virgines. Hor. 2. Carm. 12. 19.
Vita nitidior. Plin. lib. 13. cap. 15.
Undæ. Ovid. 3. Met. 407.
Nitidus, Qui corpore est solido, carne lævi & polita, non horrida, neque squalida. Hor. 1. Epist. 4. 15.

Me pinguem, & nitidum bene curata cute vises, &c. conf.

Nep. 18. 5. 6. Sic supra Agna, Boves, Vacca &c. conf. in NITEO, NITENS &c.
Nitidus, pro Urbano. Urbani enim homines magna ex parte cultiores, comptiores, mundiores ac nitidiores rusticis solent esse. Rustici contra horridi, scabri, inculti, strigosi, & illoti. Hinc Horatius Nitidum opposuit Rustico, 1. Epist. 7. 83.

— ex nitido fit rusticus, &c. Lambinus. Capitol. Ma-

xim. Jun. cap. 2. Vestibus tam accuratus fuit, ut nulla mulier nitidior esset in mundo.

NITĬDE, ius, issime. Adv. Plaut. Truc. 2. 4. 3.

Ut tota floret, ut olet, ut nitide nitet. Idem Cist. 1. 1. 11.
Ita in prandio nos lepide atque nitide
Accepisti apud te, ut semper meminerimus.

NITIDIUSCŬLUS, a, um. Adj. dimin. Plaut. Pseud. 1. 2. 84. Nitidiusculum caput.

NITIDIUSCŬLE, [λαμπρῶς] dimin. Adv. Plaut. Pseud. 3. 1. 8.

Qui amet me, ut curet tandem nitidiuscule.

NITIDĬTAS, ātis. f. Idem quod Nitor. Acc. Bacch. Formæ, figuræ nitidimæ hospes regis. Nonius, 2. 578.

NITĬDO, [λαμπρύνω] āre. Nitidum facere. Columel. lib. 12. cap. 3. Ferramenta detersa nitidentur, atque rubigine liberentur. Ennius Cresphonte, O pie eam secum advocant, eunt ad fontem, nitidant corpora. V. Non. 2. 583. & Pallad. 2. 17.

NITĒLA, æ. f. [λαμπρότης] Nitor. Solinus cap. 35. Nam præcipua viris gloria est in armorum nitela.
Nitela pulveris. Solinus cap. 36. Nitelas interpretantur micas pulveris auri, quæ inter arenas reperiuntur. Apul. Apol. non procul ab init.

Misi ut petisti medicinas dentium,
Nitelas oris ex Arabiæ frugibus
Tenuem, candificum, nobilem pulvisculum.

Scobem auri vocat Pollio Gallien. cap. 16.

NITĒLA, vel NITELLA, æ. f. [λαμπηνὸς] Martial. lib. 5. 37. 7. de Erotio puella,

Quæ crine vincit Bætici gregis vellus,
Rhenique nodos, aureamque nitelam. V. Salmas. Exerc. Plin.

316. qui vel Murem agrestem vel Sciurum interpretatur, ita dictum, non quod nitear, sed quod nitatur in scandendis arboribus. conf. Voss. Etym. p. 343. ubi plenius de hac voce.

NITĒDŬLA, æ. f. [λαμπυρίδιον] Muris exigui genus, ut docet Servius. Cic. pro P. Sext. 72. Quoniam id etiam fatum civitatis fuit, ut illa ex vepreculis extracta nitedula Rempub. conaretur arrodere. Hor. 1. Epist. 7. 29.

Forte per angustam tenuis nitedula rimam
Repserat in cameram frumenti, &c. V. Bentl.

Nitedula est & Cicindela dicta, quæ nocte lucet. Sed V. Voss. Etym. p. 343.

NITELĪNUS, a, um. Adj. Plin. 16. 37. de Salice, Vimineam vocant, eandem purpuream; alteram nitelinam a colore. i. e. Rufam, rutilam, interprete Vossio, l. u.

NITĔFĂCIO, ĕre. Gell. 18. 11. Ventus mare cæruleum crispans nitefacit. Al. Nitescere facit.

NITEFACTUS, a, um. Partic. Juvenc. in Matth. cap. 6.

— grato crinem nitefactus olivo.

NITIOBRIGES, um. pl. [Νιτιόβριγες] Populi Narbonensis Galliæ apud Ptolemæum, vicini Ruthenis. Hodie Montem Pessulanum vocant, vulgo *Montpelier*. Ex Marliano & Glareano. Meminit Cæs. Bell. Gall. lib. 7. cap. 7.

NĪTOR, ĕris, nixus & nisus sum, [ἐπερείδομαι, ἐπερείζω] niti. Conari sub onere, inquit Non. 4. 320. Virg. 3. Georg. 172.

Post valido nitens sub pondere faginus axis
Increpat.

Magno opere conari, ut cacantes aut parturientes solent. Suet. Vesp. cap. 20. pr. Statura fuit quadrata, compactis, firmisque membris, vultu veluti nitentis; unde quidam urbanorum non infacete, petenti ut & in se aliquid diceret, Dicam, inquit, cum ventrem exonerare desieris. De conatu surgendi. Idem cap. 24. Dum consurgit ac nititur, inter manus sublevantium extinctus est. De conatu progrediendi. Cic. 2. de Nat. Deor. 124. Cum primum niti possunt.
Æqualiter niti. Cic. 2. de Nat. Deor. 115. Omnes partes ejus undique medium locum capessentes nituntur æqualiter.
In adversum. Ovid. 2. Met. 72.
In culmen niti & ascendere. Plin. 5. Epist. 6.
Ad sidera vi propria niti. Virg. 2. Georg. 428.
Alis niti, Volare. Virg. 4. Æn. 252.
Aves motis nituntur in aera pennis. Ovid. 2. de Ponto, 7. 27.
Genu nitens. Virg. 12. Æn. 303.
Gradu niti, Ambulare. Pacuvius Periboea, Ardua per loca agresti ac trepidante gradu nititur. Virg. 2. Æn. 443. Nituntur gradibus: i. e. Ascendunt.
Hasta niti, i. e. Incumbere. Virg. 6. Æn. 760.
Humi niti, Incedere per humum. Virg. 2. Æn. 380. Servius.
Niti, Conari, dare operam, laborare. Ter. Adelph. 3. 4. 51.

Quapropter nitar, faciam, experiar: denique &c.

Nititur utroque pari jugo pro causa. i. e. Sine contentione & invidia. Plin. 3. Epist. 9.
Niti ad gloriam immortalem. Cic. de Senect. 82. Quod quidem ni ita se haberet, ut animi immortales essent, haud optimi cujusque animus maxime ad immortalem gloriam niteretur.
Niti ad omnia. Cic. 10. Att. 15. Ad omniaque nitor. i. e. Omnia tento. Sed verbum Nitor energiam habet: nitimur enim cum labore & difficultate.
Labore præstante niti noctes atque dies. Lucret. lib. 3. 62.
Ad summa. Quintil. in proœm. lib. 1.
Contra niti. Cic. 1. Tusc. 50. Sed plurimi contra nituntur.
Contra honorem alicujus. Cic. 9. Att. 11.
Consilio niti de aliqua re. Cic. 1. Fam. 5. Nos quum maxime consilio, studio, labore, gratia, de causa regia niteremur: subito exorta est nefaria Catonis promulgatio, quæ nostra studia impediret. i. e. Laboraremus, & daremus operam ut causa regia bene haberet.
Niti de æquitate. Cic. in Partit. 127.
Niti in interiora. Plin. lib. 2. cap. 65. Ergo totas, omnique ex parte aquas vergere in centrum, ideoque non decidere, quoniam in interiora nitantur. i. e. Ferantur.
Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata. Ovid. 3. Amor. 4. 17.
Niti pro aliquo. Liv. 35. 10. Tacit. 1. Ann. 34.
Nocte dieque niti pro aliquo. Ovid. 3. de Pont. 1. 40. conf. ex Plin. supra, Niti pro causa.
Per se niti. Cic. pro Planc. 67. Virtutis cursus ad gloriam hoc facilior fortasse, quod huc a me ortus, & per me nixus ascendi.
Niti, Fulciri. Cic. 1. Off. 122. Est igitur adolescentis, majores natu vereri, ex hisque deligere optimos & probatissimos, quorum consilio atque auctoritate nitatur. i. e. Fulciatur & gubernetur, instituaturque.
Radicibus suis nituntur arbores. Cic. pro Cæl. 14.
Nititur in conjectura divinatio. Cic. 2. de Divin. 55.
Niti, Fiduciam collocare. Cic. 4. Verr. 155. Quo confugies? ubi nitare?
Niti & confidere invidia. Cic. pro Cluent. 1. Altera mihi niti, & magnopere confidere videbatur insidiis jam inveteratæ judicii Juniani.
Æquo nitantur. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Auctoritate atque consilio alicujus, & ejus exercitu. Cic. 12. Fam. 10.
Consilio alicujus aut præsidio. Cic. in Pison. 19.
Fiducia virtutis nobis nitendum est ad spem beate vivendi. Cic. 5. Tusc. 2.
Gratia & auctoritate & potentia cujusquam. Cic. 2. Verr. 15.

Humeris

Humeris hic nititur. Ovid. 1. Fast. 565.
Insidiis. Cæs. 1. Bell. Gall. 16.
Judicio suorum fundamenta defensionis suæ nituntur. Cic. pro Cœl. 5.
Laude alicujus. Cic. pro Flacc. 62.
Nobilitate nixi, innocentia freti, potentia ac multitudine amicorum fulti, perfacile existimaremus adversariorum vim ac factionem a nobis repelli posse. Cic. Anteq. iret in exil. 11.
Opinione majorum niti. Cic. in Sallust. 5.
Prudentia rerum magis quam dicendi arte. Cic. 3. de Orat. 214.
Spe sustinere se, & niti. Cic. 3. Att. 9. Nunc si ita sunt quæ speras, sustinebimus nos & spe quos jubes, nitemur.
Veritate niti aut fama. Cic. 1. Qu. frat. 1. 36. Quum ratio, salusque omnium nostrûm, qui ad Remp. accedimus, non veritate solum, sed etiam fama niteretur, sermones ed te aliorum semper, non mea judicia perscripsi.
Viribus suis nitens Respublica. Cic. ad Brut. 4.
Virtute decet, non sanguine niti. Claud. 4. Cons. Hon. 219.
Nititur salus in. Cic. in Somn. Scip. 3. Tu eris unus in quo nitatur civitatis salus. Idem pro Milon. 19. Ei viro mors parabatur, cujus in vita nitebatur salus civitatis. i. e. Cn. Pompejo.
In aliquo ambitio nostra nititur. Cic. 1. Fam. 5.
In nobis tantum ipsis nitamur. Gell. lib. 2. cap. 29.
In nitendo, i. e. Cum niteretur. Nepos 25. 15. 2. In nitendo quod semel annuisset tanta erat cura, ut non mandatam, sed suam rem videretur agere.

NITENS, entis. Partic. [στηριζόμενος] ut, Corvus plumato corpore nitens. Cic. 2. de Nat. Deor. 114. [Nisi a Niteo est.] Nullo pro Galba nitente. Tacit. 1. Hist. 55. 4. V. supra passim.

NISUS, a, um. Partic. Cic. pro Cluent. 57. Vestra æquitate nisi confidimus. V. Parei Lex. Crit. p. 793.

NISUS, ûs. m. [τόνος, στηριγμός] Conatus. Cic. 2. Tusc. 48.
Pedetentim (inquit) & sedato nisu:
Ne succussu arripiat major
Dolor. Plin. lib. 11. cap. 37. Angustissima canibus: qua de causa vehementi nisu, nec sine cruciatu levant eam.
Insoliti nisus. Hor. 4. Carm. 4. 8.
Pedum nisus. Lucret. lib. 5. 912.
Levi nisu sustollere aliquid. Lucret. lib. 4. 904.
Hastam præpropero nisu jacit. Sil. lib. 15. 757.
Hic Dea se primum rapido pulcherrima nisu Sistit. Virg. 11. Æn. 852.
Flor. Ammian. 19. 1. Nisibus magnis instabat. Augustin. de Civ. Dei 22. 13. Misericordia Dei meis nisibus opem ferente.

NIXUS, a, um. Aliud Partic. [ἐπερειδόμενος] Innixus. Fultus. Cic. 7. Verr 85. Stetit soleatus Prætor Pop. Romani, cum pallio purpureo, tunicaque talari, muliercula nixus, in litore.
Ad antra nixus. Propert. lib. 3. 3. 14.
Nixus in hoc uno novitatis nomine inani. Lucret. lib. 5. 907.
Caput manibus nixa Cynthia. Propert. lib. 1. 3. 8.
Genibus nixæ matronæ. Liv. 26. 9. Plaut. Rud. 3. 3. 33.
Hastili nixus Scævola. Cic. pro Rabir. 21.
Pede posito nixus. Virg. 10. Æn. 736.
Nixus in cubitum, *Appuye sur son coude.* Nepos in vita Attici, extr.
Æquitate vestra nixi, Adjuti & confirmati. Cic. pro Cluent. 156. Si obtinuerit causam Cluentius (sicuti vestra æquitate nixi confidimus) omnes existimabunt, id quod erit, obtinuisse propter innocentiam. al. Nisi. V. supra.
Honesto nixa virtus. Cic. 1. de Finib. 61.
Mendacio nixa est. Cic. 2. de Orat. 30.
Opibus. Cic. Anteq. iret in exil. 5. Auxilium universorum eo plurimum prodest, quod firmioribus opibus est nixum.

NITIBUNDUS, a, um. Adj. [στηριζόμενος] Gell. lib. 1. cap. 11. Sed enim Achæos Homerus pugnam indipisci ait, non fidicularum tibiarumque concentu, verum conspiratu tacito nitibundos.

NIXE, Adv. in Gloss. Isidor. explicatur per Munite.

NIXUS, i. m. [Ἐγγόνασιν] Sidus cæleste. Cic. in Arato, 400.
— ille vagans vulgato nomine Nixus. Ibid. 460.
Hic ille exoritur converso corpore Nixus,
Alvum, crure, humeros, simul & præcordia lustrans,
Et dextræ radios læto cum lumine jactans. al. Nisus.

NIXII Dii, erant Nixuum in puerperio adjutores. Festus, Nixii dii appellantur, tria signa in Capitolio ante cellam Minervæ genibus nixa, velut præsidentes parientium nixibus. Ex quo loco, ope vetustorum librorum, restituit Turnebus apud Ovid. 9. Met. 294.
— tendensque ad cælum brachia, magno
Lucinam, nixusque pares clamore vocabam. pro quo editum est,
Lucinam ad partus meos. Nixus enim pares partui invocasse videtur, vel Nixios deos implorans, vel ab eis nixus ad puerperium precibus petens. Hæc ille. conf. Dempster. in Rosin. p. 336.

NIXOR, ātus sum, [στηρίζω] āri. Idem quod Nitor. Lucret. lib. 4. 508.
Fundamenta, quibus nixatur vita, salusque.

NIXANS, antis. Partic. [στηρίζων] Lucret. lib. 3. 1014.
Hoc est adverso nixantem trudere monte
Saxum.

NIXŪRIO, īi, [στηριγγιάω] īre. Niti velle, seu cupere, aut conari facere. Nigidius. Nixurit qui niti vult, & in conatu sæpius aliqua re repellitur. apud Non. 2. 58.

NITUS, ōris. V. NITOR.

NITRITES Nomos, [Νιτριώτης νομὸς Straboni] Præfectura est in ea parte Ægypti, quæ est supra Memphim, nomen habens a duabus nitrariis, quæ plurimum ferunt nitri. V. Plin. lib. 4. cap. 9. & Strab. lib. 16.

NITRUM, i. n. [νίτρον] a quibusdam dici putatur a Nitris ubi nasci solet. Hoc non multum distat a salis Hammoniaci specie, quod nonnulli existimant esse salis genus. Sicut enim salem in litore maris fervor conficit solis, durando in petrem aquas marinas, ita in nitria ubi æstate pluviæ prolixiores tellurem infundunt, ardor nimius aquas excoquit in petram sali simillimam, sed nihil gelidi rigoris, nihil salsi saporis habentem, quæ tamen juxta naturam salis durare in caliditate, & nubiloso aëre fluere & liquescere solet. Ex nitro medicinæ fiunt, & sordes vestium corporumque lavantur. V. Plin lib. 31. cap. 10. Hodie nitrum non habemus: sed ejus loco utuntur nostri pharmacopolæ *sale petra*, ut vocant, ex terra pingui excocto.

Nitri varia genera in medicorum commentariis reperiuntur, ut parthenicum, id est virginale, quo scilicet virgines se tergebant. Quidam Parthicon emendant, ut e Parthia advectum, sed male. Hujus fit mentio apud Nicolaum Myrepsum. Est & matronale, cujus apud Marcellum empiricum fit sermo. Quin & aphronitrum matronicum agnoscit Trallianus. Reperitur apud Nicolaum & Galenum etiam nitrum Berenicarium, ex urbis nomine: sed & in confectione pulveris apud Nicolaum legitur Nitrum matronicum, quod est matronale: & alio loco matronicum, id est matronale, scribi debet, non matriniacon. Hæc Turneb.
Lapidosum nitrum. V. LAPIS.
Radens tubera. Ovid. de Medicam. faciei, 85.
Rubentis nitri spumæ. Idem ibid. 73.
In sacrificiorum purgationibus usurpabatur nitrum, inter cornua affusum ut candidiores & mundiores victimæ evaderent. V. Saubert, de Sacrif. cap. 18.
Asini caput ne laves nitro. V. Chiliad.
Acetum in nitro. Proverb. de Oratione ingrata & permolesta.
Nitrum, [νίτρον] Muliebribus ornamentis annumeratum ab Aristophane in Thesmophor. & Polluce lib. 7. cap. 22. [Nempe quia Lomenti vicem præstabat.

NITREUS, a, um. Adj. Mantuan.
Humidus & nitrea paries lanugine candens.

NITRŌSUS, a, um. Adj. [νιτρώδης] Quod nitrum habet, vel nitri saporem. Plin. lib. 31. cap. 10. Aquæ vero nitrosæ pluribus locis reperiuntur, sed sine viribus densandi. Et paulo post, Lacus est nitrosus, exiliente e medio dulci fonticulo.
Fontes nitrosi. Plin. lib. 12. cap. 14.
Nitrosus locus. Plin. lib. 20. cap. 19. Adde Vitruv. 8. 12.

NITRARIA, æ. f. [νιτροσυλλογεῖον] Locus ubi nitrum fit, vel invenitur. Plin. lib. 31. cap. 10. Sunt ibi nitrariæ, in quibus & rufum exit a colore terræ. Sic ibidem frequenter.

NITRĀTUS, a, um. Adj. [νιτρωτὸς] Cui nitrum admistum est. ut, Nitrata aqua. Martial. lib. 13. 17.
Ne tibi pallentes moveant fastidia caules,
Nitrata viridis brassica fiat aqua. Quod propterea dixit poeta, quia constat olera nitro fieri viridiora, ut tradit Plin. lib. 31. cap. 10.

NITRIUM, i. n. Herba, Daphnoides. Apul. de Herb. cap. 58.

N I V

NIVALIS, NIVARIUS, NIVATUS, NIVEUS, NIVOSUS. V. NIX, in NINGO.

NIVARIA, Insula una ex Fortunatis, a perpetua nive cognominata. Plin. lib. 6. cap. 32.

NĪVEO, ēre. Verbum vetus, cujus participio usus est Petronius, 115. Niventibus oculis maris fidem inspicere. Sed al. Uventibus. conf. NICTO, are.

N I X

NIX, V. NINGO.

NIXA, NIXII, NIXOR, NIXURIO, NIXUS. V. NITOR, niteris.

N O

NŌ, nāvi, [κολυμβῶ, νήχομαι] nāre. proprium est piscium.
Nare contra aquam. Plin. lib. 9. cap. 17.
Aves etiam aquatiles nare dicuntur. Cic. 5. de Finib. 44. Nare anaticulas, evolare merulas.
Carinæ nant freto. Ovid. 8. Met. 104.
Linter nat liquida aqua. Tibul. lib. 1. 5. 76.
Sine cortice. Hor. 1. Serm. 4. 120. V. CORTEX.
Oculi nant. Lucret. 3. 479. Connivent.
Per medium classi barbara navit Athon. Catull. 67. 46. Subaudi Juventus.
Ars nandi. Ovid. 2. Trist 486.
Tu viribus utere nando. Ovid. 9. Met. 110.

NANS, nantis. Partic. [κολυμβῶν] Cic. 5. Tusc. 38. Namque alias bestias nantes, aquarum incolas esse voluit.
Protendere manum nanti. Lucan. ad Pison. 241.
Nantium greges. i. e. Piscium. Apul. de Mundo. p. 70. Elmenh.
Volucres nantes. Columel. 2. 15. conf. Virg. 1. Georg. 369.

NABULA, a Nando, vide in NABULA. H. St.

NĀTO, [νήχομαι, νέω, πλωτεύω, κολυμβάω] āre. frequent. Martial. lib. 4. 30.
Sacris piscibus hæ natantur undæ. Passivum hic est.
Aquæ natantur multo pisce. Ovid. 1. de Arte Am. 48.
Aquam natare. Martial. lib. 14. 196. [Nisi error est.
Damæ natarunt æquore. Hor. 1. Carm. 2. 11.
Unda natatur piscibus. Ovid. 5. Trist. 2. 25.
Crure apta natando. Ovid. 15. Met. 376.
Arma naufraga natant, Fluitant in aqua. Lucan. lib. 4. 87.
Carina natat. Virg. 4. Æn. 398.
Campi natare dicuntur, Qui sunt aqua superfusi. Lucret. 6. 266. V. Drakenb. ad Sil. 4. 162.
Limina natant asperfa sanie. Virg. 3. Æn. 625.
Pavimenta natabant vino, madebant parietes. Cic. 2. Philip. 105.
Tenebræ ante oculos. Ovid. 12. Met. 136.
Natare, per translationem, Ultra ire vel serpere. Columel. de Arboribus, cap. 6. Alioquin etiam novella vinea, quæ ex refectione enata fuerit, vim inutilem habebit, summa parte natantibus radicibus.
Pes laxo natet altus in Cothurno. Sidon. 8. Epist. 11. Ovid. 1. de Arte Am. 516.
Nec vagus in laxa pes tibi pelle natet. V. INNATO.
Natare, Trepidare. Ovid. 6. Fast. 673.
Nox erat, & vinis oculique animique natabant. i. e. Permadebant.
Natare, Inconstantem esse. Sic enim exponit Acron. Hor. 2. Serm. 7. 7.
Pars hominum vitiis gaudet constanter, & urget
Propositum: pars multa natat, modo recta capessens,
Interdum vitiis obnoxia. Lambinus, Natat, id est modo ad

Ll 2, vitia

Digitized by Google

vitia propensa est, modo ad virtutes incumbit. Tralatio ducta est e natatoribus. Aristotel. lib. 7. Ethic. tales incontinentes describit.

Natatum, supin. ut, Baiis venire ploratum potius, quam natatum. Cic. 9. Fam. 2.

NATANS, antis. Partic. [νηχόμενος] ut, Pecudes natantes. Lucret. lib. 2. 342.

Campi. Virg. 3. Georg. 198. Grandiores enim segetes vento agitatæ, ita jactantur ut aliquam natantis speciem præbeant.

Campi natantes, translate pro Mari. Lucret. lib. 6. 1140.

Aera permensus multum, camposque natantes. De peste Atheniensi loquitur. Idem 5. 489.

Lumina. Virg. 5. Æn. 856.

Ecce deus ramum lethæo rore madentem,
Vique soporatum Stygis, super utraque quassat
Tempora: cunctantique natantia lumina solvit. h. e. Errantia somni vicinitate. Servius. Idem 4. Georg. 496.

Monstra natantia, Marina. Hor. 1. Carm. 3. 18.

Oculi natantes sub atra nocte. Ovid. 5. Met. 71. Palpitantes.

NATATŪRUS, a, um. Partic. [νευσόμενος] Ovid. 18. Epist. 212.

NATĀTUS, ûs. m. [νῆξις] Claud. 3. de Rapt. Proserp. 333.

— pulchroque secat Galatea natatu. Idem 4. Cons. Honor. 347.

Sagnis natatus. Claud. de Torpedine, 3.

Anguillas piscesque fluviales mitti in his pascique conveniet, ut horum natatu aqua stans agilitatem currentis imitetur. Pallad. 1. 17.

Plural. Stat. 1. Silv. 5. 25.

Quas præceps Anien atque exceptura natatus
Virgo juvat. Prudent. Cathem. 5. 143.

— languidulia fota natatibus.

NATATIO, ōnis. f. Cels. 3. 24. Si æstas est, frigidis natationibus utendum. Idem 4. 7. 4. & Cic. de Senect. 58.

NATĀTOR, ōris. m. [κολυμβητής] Qui natat. Ovid. de Rem. Amor. 122.

Pugnat in adversas ira natator aquas.

NATĀTŌRIA, æ. f. Piscina. Sidon. 2. Epist. 2. Per exteriora natatoriæ latera. Ambros. in cap. 9. 7. Job. & Interpr. cap. 5. 4. & 7.

NATĀTŪRA, æ. f. Idem. Gloss. Cyrill. κολυμβήθρα.

NATĀTĬLIS, e. Adj. [νηκτικός] Quod natat, vel natare potest. Tertull. adv. Hermog. cap. 33. Prudent. in Rom. 332.

Feras, volucres, reptiles, natatiles.

NATĀTĬLE, is. n. [νηκτικόν] Locus ubi natant pisces, aut anates, & similia. Varr. 3. de R. R. cap. 5. Et natatilia sunt excavata anatum stabula. Vetus exemplar habet Navalia. V. Victor. not.

NATĀBĬLIS, e. Adj. Corip. 4. 43.

Cedrus olens, solidum nunquamque natabile robur.

NATĀBULUM, i. n. [νηχεῖον] dicitur Natatio, hoc est piscina natatoria. Apul. 3. Florid. pr. Persicæ aquæ gratissima prorsus & sanis natabula, & ægris medicabula. Natabula, τὰ νηχεῖα.

Natabula Apulejo loca natationis, in quibus natatur. Beroald. in Suet. Calig. cap. 54. fol. 179. H. St.

N O A

NOA, æ. f. Syenitarum oppidum est ad Nilum fluvium, teste Plin. lib. 6. cap. 29.

NOAS, æ. m. [Νόας] Thraciæ fluvius est, ex Hæmo monte nascens, & in Istrum influens. Herodot. lib. 4.

N O B

NŌBĬLIS, e. Adj. [ἐνδοξος, ἐπίσημος, διάσημος, γνώριμος, εὐγενής] quasi Noscibilis, a Nosco: pro Noto accipitur. Virg. 7. Æn. 564.

Est locus Italiæ medio sub montibus altis
Nobilis. Plaut. Pseud. 4. 7. 10.

— cum his mihi nec locus nec sermo
Convenit, bis nunquam nobilis fui. i. e. Cognitus.

Rem sibi non nobilem, pro Ignotam dixisse Apulejum notat Jan. Meller. Palmer. Spicileg. p. 30. Differentia tamen est inter Nobile & Notum, ut patet ex Varrone de R. R. 3. 1. & Senec. de Benef. 3. 28. conf. Homo nobilis. p. p.

Nobilis & notus. Cic. pro Flacc. 52. Ceteri homines apud nos noti, inter suos nobiles? Idem pro Cœl. 31. Res est omnis in hac causa nobis, Judices, cum Clodia, muliere non solum nobili, sed etiam nota.

Nobilis, in malam partem. Plaut. Rud. 3. 4. 5. Qui se scelere fieri nolunt nobiles. h. e. Insignes, vel insigniter sceleratos.

Insignes genere nequaquam sunt tam, quam vitiis nobiles. Q. Cic. de Petit. Cons. 10.

Nobile scortum. Liv. 39. 9.

Nobilis, Dignus, & excellens in quacunque re, sive bona, sive mala. De bona, ut quum ad generis nobilitatem refertur. Sallust. in Catil. cap. 5. pr. L. Catilina, nobili genere natus. Cic. 7. Verr. 179. Nobili loco natus.

Homines nobiles, quibus opponuntur Novi. Liv. 9. 26. Postulabantur ergo nobiles homines: appellantibusque Tribunos nemo erat auxilio, quin nomina reciperentur. Inde nobilitas, nec ii modo in quos crimen intendebatur, sed universi simul, negare nobilium id crimen esse, quibus, si nulla obstetur fraude, pateat via ad honorem, sed hominum novorum, &c.

Homo nobilissimus Pericles. Cic. 3. Verr. 285.

Nobilis superare pugnis, Phrasis est mere Græca. Dicunt enim, ἀγαθὸς μάχην, ἀγαθὸς πυκτεύειν. Hor. 1. Carm. 12. 27.

Hunc equis, illum superare pugnis, Nobilem, &c. De Castore & Polluce. Frequens est Horatius hoc loquendi genere, de quo vide Lambinum, & Bentl. ad 1. Carm. 1.

Nobilior animo quam gente. Paterc. 2. 112. 2.

Quod optimum est nobilissimum. Ibid. 128. 2.

Animus nobilis. Seneca Hippol. 4.

Acies nobilior. V. ACIES.

Bellum. Hor. de Arte Poet. 137.

Canace nobilis est fratris amore sui. Ovid. 2. Trist. 384.

Civitas nobilis. Plin. lib. 5. cap. 25. Palmyra urbs nobilis situ.

Corinthus ære nobilis. Ovid. 6. Met. 416.

Diem hunc faciam nobilem. Senec. Herc. Œth. 11.

Emplastrum nobile ad extrahendum. Cels. lib. 5. cap. 18.

Equi. Ovid. 3. Amor. 2. 1.

Greges nobilissimarum equarum. Cic. in Verrem 91. H. St. Exstant 4. Verr. 20.

Facinus nobile, & multis locis sæpe commemoratum. Cic. 4. Verr. 182. in malam partem.

Factum. Sil. lib. 3. 356.

Feræ. Claud. 2. Cons. Stil. 239.

Flumen. Ovid. 3. Amor. 6. 89.

Fontes. Hor. 3. Carm. 13. 13.

Forma. Senec. Hippol. 6.

Fundi tres nobilissimi. Cic. pro Rosc. Amer. 98.

Homo omnium nobilissimus. Cic. 1. Fam. 7. In te, homine omnium nobilissimo, similia invidorum vitia perspexi.

Illius ætatis nobilissimus & clarissimus philosophus. Cic. 2. de Orat. 155.

Par fratrum. Hor. 2. Serm. 3. 243.

Puer & nobilis, & decens. Hor. 4. Carm. 1. 13.

Rhetor magnus & nobilis Isocrates. Cic. 2. de Invent. 7.

Scriptorum nobilium auditor. Hor. 1. Epist. 20. 39.

Thucydides honoratus & nobilis. Cic. in Orat. 30.

Virgo in omne ævum. Hor. 3. Carm. 11. 36.

Nobilis & clarus origine. Ovid. 19. Epist. 147.

Ortu. Sil. lib. 1. 77.

Sanguine matris. Ovid. 1. Fast. 472.

Juvenum nobilium cliens. Hor. 4. Carm. 12. 15.

Præclari & nobiles in philosophia. Cic. 1. de Orat. 46.

Ea doctrina nobilis & clarus Demetrius. Cic. pro Rabir. Post. 23.

Inimicitiæ nobilissimæ. Liv. 39. 4. l. 2. Notissimæ.

Letum Catonis. Hor. 1. Carm. 12. 36.

Municipium illustre & nobile. Cic. 7. Verr. 39.

Nomen nobile bello. Liv. 31. 18.

Numen. Ovid. ad Liviam, 410. al. Lumen.

Opus. Ovid. 1. Trist. 9. 30.

Oratio. Cic. de Clar. Orat. 122. Sunt & aliæ, & pro Servio Fulvio de incestu nobilis oratio.

Pectus. Ovid. 3. de Pont. 3. 99.

Pugna nobilis. Liv. 23. 41.

Purpura. Claud. de equo Honorii, 10.

Nobilis auratos jam purpura vestiat armos.

Taurus ille nobilis, quem Phalaris habuisse dicitur. Cic. 6. Verr. 73.

Nobilis ad, hoc est *utilis per excellentiam* quod dicitur. Plin. lib. 2. cap. 37. Vitulis quidem marinis ad multa quoque nobile fel.

Nobilis substantive, de Eo qui nobili, seu claro genere ortus est. Liv. 22. 58. Missus cum his Carthalo, nobilis Carthaginiensis. Plin. 5. Epist. 17. Mireque cupio ne nobiles nostri nihil in domibus suis pulchrum nisi imagines habeant.

De nobilibus inter Romanos. V. Manut. ad Cic. 1. Fam. 7. vel Lex. Pitisc.

Nobilior cognomen Fulviæ gentis. V. Lex. Pitisc.

Nobilissimi Cæsares dicti Imperatorum filii. V. Spanh. de Usu & pr. Num. diss. 12. & Lex. Pitisc.

NOBĬLĬTER, Adv. [ἐπισήμως] Insigniter & decore. Plin. lib. 34. cap. 8. Posidonius, qui & argentum cælavit nobiliter. Vitruv. præf. lib. 7. Ædes Jovis Olympii civis Romanus Cossutius nobiliter architectatus. Val. Max. 3. 7. extr. Nobilitar etiam uterque Spartanos, & qui increpitus a quodam, quod in aciem claudus descenderet, pugnare, non fugere propositum sibi esse respondit: &c.

Compar. Sidon. 9. Epist. 9. Nobilius philosophari.

Superl. Epit. Liv. 54. Viriatus ab exercitu suo comploratus ac nobilissime tumulatus. conf. Quintil. 12. 8.

NOBĬLĬTAS, ātis. f. [εὐγένεια, δόξα, τὸ ἐνδοξον] Generis, vel alterius rei excellentia & dignitas. Cic. pro Sext. 21. Alter multos plane in omnes partes fefellit; erat enim hominum opinioni nobilitate ipsa, blanda conciliatricula, commendatus, &c. Juven. 8. Sat. 20.

— nobilitas sola est atque unica virtus.

Altæ nobilitatis indicium habent mores. Ovid. 3. de Pont. 2. 104.

Clara. V. CLARUS.

Ingenita. Lucan. ad Pison. 92. conf. Tacit. 1. Ann. 29.

Ingeminata, Materna & Paterna. Ovid. 4. de Pont. 16. 44.

Maxima. Ibid.

Non ea nobilitas animo est. Ovid. 7. Met. 44.

Facies non impar nobilitate. Ovid. 4. Fast. 306.

Census major nobilitate. Ovid. 9. Met. 671.

Potens nobilitate. Ovid. 13. Met. 22.

Genere ac nobilitate suæ civitatis facile primus. Cic. pro Rosc. Amer. 25.

Contendere nobilitate. Lucret. lib. 2. 11.

Exsuperare genus morum nobilitate. Ovid. 4. Trist. 4. 2.

Geminare genus animi nobilitate. Ovid. 1. de Pont. 2. 2.

Præstantes nobilitate familiæ. Cic. 1. de Divin. 91.

Respondisse nobilitati pulchrum erit. Quintil. lib. 3. cap. 7.

Superare aliquem nobilitate. Ovid. 3. de Pont. 2. 56.

Domus non minor nobilitate ullius. Ovid. 2. Trist. 112.

Nobilitas, pro Fama & nominis celebritate. Cic. pro Arch. 26. In eo ipso, in quo prædicationem nobilitatemque despiciunt, prædicari de se ac nominari volunt. Hæc Budæus.

Eloquio inest nobilitas. Ovid. 2. de Pont. 5. 56.

Florebat nobilitate discipulorum Isocrates. Cic. 3. de Orat. 139.

Venire in nobilitatem. Plin. lib. 14. cap. 15. Postea ergo alia omnia in nobilitatem venerunt. De vinis.

Columbarum nobilitas. Plin. lib. 10. cap. 37.

Vini. Columel. lib. 3. cap. 21. extr. Deprehendi potest nobilitas in gustu. Sed rectius legitur Ignobilitas.

Nobilitas, pro Nobilibus. Liv. 26. 12. pr. Deseruerat senatum nobilitas. Tacit. 12. Ann. 20. 1. Claudius quanquam nobilitatibus externis mitis, dubitavit tamen accipere captivum, &c. i. e. Externis qui nobili genere orti sunt. V. Tiraquell. de Nobilitate.

Fautor nobilitatis Roscius. Cic. pro Rosc. Amer. 16.

NOBILISSIMĀTUS, ûs. m. A tit. Nobilissimi. ut, Nobilissimatus & Perfectissimatus dignitas. lib. 3. Cod. Theod. de Cohort. Princ. Cornic.

Nobi-

NOBILITO, [illegible] āre. Nobilem facere, dignitatem augere, decorare. Apul. Quem non excellentia generis, sed mores, virtutesque nobilitarunt. Cic. 1. Tusc. 34. Quid poetæ, nonne post mortem nobilitari volunt?
Flagitiis aliquem. Ter. Eun. 5. 7. 20.
Multitudine rerum gestarum nobilitari. Cic. in Partit. 36.

NOBILITĀTUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Crudelitas nobilitata. Cic. 2. Off. 26. Testis est Phalaris, cujus est præter ceteros nobilitate crudelitas.
Adulterio nobilitatus. Plin. lib. 29. cap. 1.
Labores cleri & nobilitati. Cic. 2. Tusc. 62.
Marmore nobilitatus Praxiteles. Plin. lib. 7. cap. 38.
Obsidio nobilitata periculo regis. Curt. 4. 6. 30.
Spatia Academiæ nobilitata. Cic. 5. de Finib. 1.
Templa. Ovid. 15. Met. 701.
Virtus Lacedæmoniorum spectata & nobilitata. Cic. pro Flac. 62.

NŎCEO, ui, itum, [illegible] ēre. Obesse, Damnum, Detrimentumve inferre. Cic. 3. Off. 23. Eodem modo constitutum est, ut non liceat sui commodi causa nocere alteri.
Nocere aliquem. Plaut. Mil. 5. 18.
Nocere noxam. Liv. 9. 10. extr. Quandoquidem hisce homines injussu Pop. Rom. Quiritium fœdus ictum iri spoponderunt, atque ob eam rem noxam nocuerunt.
Nihil nocuerit si. Cic. 12. Att. 46. De quo nihil nocuerit, si aliquid cum Balbo aiis loquamus.
Credulitas nunc mihi nostra nocet. Ovid. 3. Amor. 12. 44.
Culpa duobus nocuit sua. Ovid. 15. Met. 115.
Indulgentia nocet nobis. Ovid. 2. Amor. 19. 35.
Virtus temeraria nocuit Ancæo. Ovid. 8. Met. 407.
Vis morbi nocuit tibi. Ovid. 1. Amor. 14. 41.
Umbræ nocent frugibus. Virg. 10. Ecl. 76.
Voluptas nocet empta dolore. Hor. 1. Epist. 2. 55.
Vis magna nocendi. Ovid. 5. Met. 257.
Noxis, præteritum antiquum pro Nocueris. Videntur enim veteres Latini in imminutione præteritorum tenues in duplices mutare soliti esse, ut capsis, pro ceperis: præcepsis, pro præceperis. Lucilius in Sched. Festi v. Fama.
Inguen ne existat, papulæ, fama, ne boa noxit. Eo autem in versu, quod oscitanter non fuit prætereundum, videtur Lucilius Inguen pro inguinis tumore posuisse, qui [illegible] & a Græcis dicitur. Turneb. Advers. 15. 15. conf. Capsis in CAPIO.

NOCĒBAR, Imperf. [illegible] Cic. 4. Verr. 96. Confirmat his curatorum sa esse, ne quid ei per filium suum noceretur.
Ut in agris vastandis incendiisque faciendis hostibus noceretur. Cæs. 5. Bell. Gall. 19.
Nocitum est. Ulpian. in l. 1. post princip. D. de his qui dejec. vel effud. Si nocitum ei esse dicetur.
Nocitum iri. Cæsar 5. Bell. Gall. 38. Ipsi vero nihil nocitum iri.

NOCENS, entis. Partic. [illegible] Quod nocet.
Allium nocentius cicutis. Hor. Epod. 3. 3.
Arma. Stat. 1. Silv. 5. 8.
Aurum nocentius ferro. Ovid. 1. Met. 141.
Eloquium. Ovid. 1. Amor. 8. 20.
Ferrum Ovid. 1. Met. 141.
Herbæ. Hor. 1. Serm. 8. 22.
Lingua. Propert. lib. 2. 28. 14.
Mores nocentissimi. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Tela. Ovid. 4. Fast. 915.
Victoria nocentissima. Cic. 2. Verr. 41. Se avarissimi hominis cupiditati satisfacere posse, nocentissimæ victoriæ non posse.
Virus. Ovid. 2. Met. 800.
Nocens, Qui injuriam aut maleficium commisit, Qui alteri nocuit, damnumque intulit. Cic. 2. Off. 51. Ita habendum est religioni, nocentem aliquando & nefarium impiumque defendere. Ovid. 4. Met. 110.
Nostra nocens anima est: ego te, miseranda, peremi.
Vita turpis & nocens; cui opponitur Honestissima & laudatissime acta vita. Cic. Anteq. iret in exil. 6.
Nocens, Reus criminis. Cic. 5. Phillp. 36. Nec ante turpes judices quæsiti, quam honestis judicibus nocentium salus desperata est.
Nocenti reo. Cic. 2. Verr. 52.
Nulli nocentiores habentur, quam qui sunt ex omnibus innocentes. Lactant. 5. 9. Exempla Compar. plura supra V.
Iisdem quibus antea cautibus innocentissimus quisque, tunc nocentissimus affigebatur. Plin. Paneg. cap. 35.

NOCĬTUS, a, um. Partic. Pass. Vet. Interp. Jien. 5. 7. Neque nociti sunt aliquid, neque odor ignis inventus est in eis.

NOCITŪRUS, a, um. Partic. [illegible] Lucan. lib. 3. dat.
Insiluit, solo nociturus pondere, puppim.
Fraus nocitura natis. Hor. 1. Carm. 28. 30.
Munera. Ovid. 11. Met. 104.
Pocula. Propert. lib. 2. 1. 54.

NOCENTER, Adv. [illegible] Columel. lib. 8. cap. 2. Robusta crura, nec longa, sed infestis velut sudibus, nocenter armata. De Gallis gallinaceis. i. e. Quibus noceant.

NOCENTIA, æ. f. Tertull. Apol. cap. 40. Nocentiæ judex & exactor. Idem advers. Marc. 2. 13.

NOCĬBILIS, e. Adj. Gloss. Gr. Lat. [illegible] detrimentabilis, nocibilis.

NOCĪVUS, a, um. Adj. [illegible] Quod nocet. Plin. lib. 20. cap. 2. Item millepedæ, sepa Græci vocant, oblongam, pilosis pedibus, pecori præcipue nocivam.
Nocivum periculum. Phædr. 1. 30. 3.

NOCUUS, a, um. Adj. Idem. Cic. 3. de Legib. 6. Magistratus nec obedientem, & nocuum civem mulcta, vinculis, verberibusque coercento. Correctiora exemplaria legunt Noxium. Eugen. Toletan. Carm. 20.
— fugi nocuas frondique locustas.

NOXA, æ. f. [illegible] est Peccatum, aut pro peccato Pœna: ut Accius Menalippa, Te esse huic noxæ obnoxium. Item quum lex jubet noxæ dedere, pro peccato dedi jubet. Hactenus Fest. Ulpian. de Ædilitio edicto, l. Quis sit. §. Quod aiunt, Noxas accipere debemus privatas, hoc est ea, quæcunque committuntur ex delictis, non publicis criminibus, ex quibus agitur judiciis noxalibus.
Noxæ appellatione omne delictum continetur: ut ait Cajus de verb. significat. l. Plebis.
Noxa, [illegible] Culpa. Liv. 3. 42. Alia omnia penes milites noxa erat.
Minimæ noxæ, & minora peccata. Cic. pro Rosc. Amer. 62. Quod in minimis noxis & in his levioribus peccatis, quæ magis crebra, & jam prope quotidiana sunt, id maxime & primum quæritur, &c.
Admittere noxam. Quintil. lib. 5. cap. 13. Ulp. l. 41. §. 3. D. de Furtis.
Avertere in aliquem. Liv. 1. 58. Avertendo noxam in auctorem delicti.
Committere. Ulpian. D. de noxalibus l. 2. Si servus sciente domino furtum fecit, vel aliam noxam commisit: servi nomine actio est noxalis, nec dominus suo nomine tenetur.
Conveniri ex noxa servi. Ulpian. D. de noxalibus action. l. Si quis, Si quis a multis conveniatur ex noxa ejusdem servi, vel ab uno, ex pluribus tamen delictis, non necesse habet, &c.
Detrahere invidiam noxæ. Ovid. 7. Epist. 106.
Elevare noxam alicujus, Verbis minuere. Tacit. 5. Ann.
Eximere noxæ, est Gratiam criminis facere. Liv. 8. 35. Budæus.
Experiri ex pluribus noxis. Cajus, D. de noxalibus action. l. Qui ex pluribus noxis diversis temporibus experitur, ex una noxa servi dominium nactus, nullam amplius actionem habet adversus eum, qui dominus fuerat: quum actio noxalis caput sequatur.
Liberare aliquem noxa. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Noxa, Pœna peccati. Unde
Accipere noxæ. Ulpian. in l. Locum. D. de usufructu, Debebit plane denegari ususfructus persecutio, si ei, qui noxæ accepit, litis æstimatio non offeratur a fructuario.
Decernere noxam. V. DECERNO.
Dedere noxæ & Ob noxam. Arbitrio alicujus permittere puniendum. Liv. 26. 29. Obrui Ætnæ ignibus, aut mergi freto, satius illi Insulæ esse, quam velut dedi noxæ inimico Consuli.
Dedere noxæ, est Animal tradere vivum demum. Hæc Ulpian. lib. 9. Pand. l. 1.
Deditio noxæ; frequens loqutio in titulo de Noxal. action. D.
Dedere noxam. Ulpian. lib. 9. Pand. l. 1. Si post litem contestatam ab alio sit animal occisum: quia domino legis Aquiliæ actio competit, ratio in judicio habebitur, quod noxæ dedendæ facultatem dominus amiserit. Hic videtur accipi pro Animali quod nocuit, seu damnum dedit. Paulo ante, Quamobrem eum ibi aut noxiam sarcire, aut noxam dedere oportere. Sic legit Haloander. Pandectæ tamen Florentinæ habent, In noxam dedere.
Dedere aliquem ad noxam. Paulus, D. de noxalibus action. l. Si in re communi. Si servus tuus nomen exercuerit, ejusque vicarius, & idem nauta, in eadem nave damnum dederit: perinde in te actio danda est, ac si is exercitor liber, & hic vicarius servus ejus esset, ut de peculio servi tui ad noxam dedere vicarium damneris.
Solutus noxis servus. In l. Cum in venditione, De evictionibus. Et Pomponius eodem titulo, l. Si emptori qui stipulatus sit, furtis, noxisque solutum esse, hæres extiterit is, qui, &c.
Noxa, [illegible] Læsio, damnum, nocumentum. Columel. lib. 1. cap. 6. Ea res a noxa curculionum, & similium animalium commodissime videtur conditas fruges defendere.
Noxa admissa, apud Ulpian. in l. Si quis quum in hostium potestate. D. de Furtis. i. e. Culpa jam evenit: vel Damnum jam exceptum.
Capere noxam. V. CAPIO.
Concipere noxam, pro Morbum incurrere, apud Columellam: ut & Noxam capere. V. CONCIPIO.
Contrahere noxam. Columel. lib. 6. cap. 29.
Esse noxæ cui. Liv. 10. 19. Si qua clades incidisset, desertori magis quam deserto noxæ fore. Sallust. in ipso statim initio orationis L. Philipp. Maxime vellem, P. C. Remp. quietam esse, aut in periculis a promptissimo quoque defendi: denique prava incepta consultoribus noxæ esse.
Nocere noxam. V. NOCEO.
Noxa stomachi. Celsus lib. 4. cap. 10.
Pellere tristes noxas a foribus. Ovid. 6. Fast. 130.
Repulsa noxa meis stabulis. Ovid. 4. Fast. 748.
Sine ulla noxa. Suet. Cæs. cap. 81. extr. Sen. Epist. 9.
Sine ullius noxa theatrum collapsum est. Tacit. 15. Ann. 34. 1.
Vacare omni noxa. Cels. lib. 5. cap. 27.
Noxam & Noxiam pro eodem accipi contendit Vall. lib. 6. Tamen noxiam pro noxa, id est peccati pœna aut damno, raro scriptum reperias.
Noxam pro Jurgio non dici contra Scalig. aliosque defendit Burm. ad Petron. cap. 69. extr.

NOXĀLIS, e. Adj. [illegible] unde, Noxalis actio. Cajus in l. 1. D. de Noxal. act. Noxales actiones appellantur, quæ non ex contractu, sed ex noxa atque maleficio servorum, adversus nos instituuntur. Quarum actionum vis & potestas hæc est, ut si damnati fuerimus, liceat nobis deditione ipsius corporis quod deliquit, evitare litis æstimationem.
Causa noxalis. Paul. l. 4. D. de noxal. action.
Judicium noxale. Ulpian. D. de noxal. act. l. 2. & l. ult.
Malum noxale. Tertull. Genes. 2.

NOXIA, æ. f. [illegible] Culpa dicitur, auctore Festo. De Latinitate hujus vocis V. Jac. Nic. Loens. Epiphyll. 5. 11. Ter. Phorm. 1. 4. 47.
Meministin' olim ut fuerit vestra oratio,
In re incipienda ad defendendam noxiam? V. ibi Donat. & Voss. Etym.
Pœna noxiæ. Cic. 3. de Legib. 11. Quod quis earum rerum migrassit, noxiæ pœna par esto.
Admittere noxiam. V. ADMITTO.
Careo noxia, pro In culpa non sum. Plaut. Bacch. 4. 9. 81.
Commerere noxiam. V. COMMEREO.
Committere noxiam. Ulpian. Pand. lib. 9. l. 1. Quæ lex voluit, aut dari quod nocuit, id est, id animal quod noxiam commisit: aut æstimationem noxiæ offerre. Noxia enim est ipsum Delictum.
Esse noxiæ, ut Fraudi esse: pro Vitio & culpæ dari. Liv. 34. 19. Si do-

Digitized by Google

mus abire vellent, publica fide accepta, nihil eam rem noxiæ futuram, quod hostibus se Romanorum junxissent. Budæus. Gronov. legit Noxæ.
In noxia esse, Culpam in se admittere. Ter. Phorm. 2. 1. 36.
In noxia tenere inimicos Plaut. Cas. 2. 8. 71.
Noxiæ esse, Damno esse. Celsus in l. Quintus Mucius. D. Mandati, Ceterum in posteriore casu non oportet esse noxiæ fidejussori, si ipse pepercit pudori suo. [Nisi Noxæ legendum. Confusa enim hæc passim reperimus in his & aliis exemplis.
Noxiis vacuum esse. Plaut. Merc. 5. 4. 23.
Remittere noxiam. Plaut. Most. 5. 2. 47. Ter. Eun. 5. 2. 3.

— unam hanc noxiam
Mitte: si aliam unquam ullam admisero, occidito.

Sarcire noxiam. Ulpian. Pandect. lib. 9. l. 1. Quamobrem eum ibi aut noxiam sarcire, aut noxam dedere oportere. Al. In noxam.

Noxiālis, e. Adj. Prudent. Cathem. 9. 18. Lex noxialis. Idem hymno Mamerti, v. 5.

Quando pomi noxialis morte morsu corruit.

Noxiōsus, a, um. Adj. Idem.
Animi perditi noxiosique. Sen. Epist. 70. extr.
Corpus noxiosissimum. Petron. cap. 130. Senec. 1. de Clement. cap. 26. Si noxiosissimo cuique animali in nos daretur potestas: si leones ursique regnarent, quæ alia vita foret?

Noxius, a, um. Adj. [[illegible], [illegible]] Nocens, & criminis compertus. Sallust. Jug. 31. extr. Quæ nisi quæsita erunt, & nisi vindicatum in noxios, quid erit reliquum? Liv. 5. 11. Qui noxii ambo, alter in alterum causam conferant. Nepos 10. 10. pr. Nonnulli ab insciis pro noxiis conciduntur.
Noxii proprie dicebantur, Sententia judicis ad gladium, bestias, vel metallum damnati. V. Gronov. Observ. 1. 8.
Civis noxius. Cic. 3. de Legib. 6. Magistratus nec obedientem & noxium civem, multa, vinculis, verberibusve coerceanto.
Corda. Ovid. 10. Met. 351.
Corpora. Virg. 6. Æn. 731.
Crimina. Virg. 7. Æn. 326.
Facere noxia sua lumina. Ovid. 2. Trist. 103.
Membra. Tibul. lib. 1. 3. 74.
Spicula. Ovid. in Ibin, 544.
Tela. Ovid 5. Trist. 10. 22.
Venena. Claud. 1. in Ruffin. 67.
Vis. Senec. Theb. 1.
Noxius, cum genitivo. Tacit. 5. Hist. 11. 2. Ut noxium conjurationis ad disquisitionem trahebat.
Compar. Sen. de Clement 1. 13. Omnibus reis noxior ac sollicitior.
Superl. Idem ibid. 1. 26. Noxissimum animal. Al. Noxiosissimum. q. V.

Noxitūdo, inis. f. pro Noxia apud veteres dicebatur. Accius, Ocule noxitudo oblitteretur Pelopidarum, ac per nos sanctescat genus. Nonius 2. 576.

Noctesco, **Noctu**, **Noctua**, &c. V. **nox**.

N O D

Nodamen, **Nodatio**, &c. V. infra in **nodus**.

Nōdia, æ. f. Plin. lib. 24. cap. 19. Herba coriariorum officinis nota: ea mularis dicitur, aliisque nominibus. Nomas curat, efficacissimamque adversus scorpiones esse potam in vino aut posca reperio.

Nōdus, i. m. [[illegible], [illegible]] Nexus, seu Ligatura complicata, quæ non facile solvitur. Cic. de Universi. 11. Omnia autem duo, ad cohærendum tertium aliquid anquirunt, & quasi nodum vinculumque desiderant. Virg. 8. Ecl. 77.

Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores.

Connectere nodum. Cic. 2. de Nat. Deor. 111. Ex quodam poeta.
Divellere nodos manibus. Virg. 2. Æn. 220.
Rupit nodos & vincula. Virg. 5. Æn. 510.
Solvere. Hor. 3. Carm. 21. 22. Curt. 3. 1. 18. De nodo Gordio. V. Expedire nodum ex Erasm. infra.
Vincire aliquid connexis. Ovid. 12. Met. 430.
Amictus nodo dependet ex humeris. Virg. 6. Æn. 301.
Colligere sinum nodo. Virg. 1. Æn 324.
Nexans serpens se nodis. Virg. 5. Æn. 279.
Nexa brachia vipereis nodis. Ovid. 4. Met. 490.
Aheni nodi, Catenæ. Virg. 1. Æn. 305.
Salvo nodo. Cels. lib. 7. cap. 4. Tantum modo id linum bis die, salvo nodo, ducendum est, sic ut subeat fistulam pars quæ superior est.
Vitales animæ nodi, Vitalia vincula. Lucret. lib. 2. 949.
Nodos Gratiarum, quod inter se semper conjunctæ & implexæ sunt. Hor. 3. Carm. 21. 22.

Segnesque nodum solvere Gratiæ. Sic apud Virg. 8. Æn. 260.
Corripit in nodum. I. e. Manibus complexus constrictum tenet.

Turnebus.
Nodus amicitiæ amabilissimus, Vinculum. Cic. de Amicit. 51. Atque etiam mihi quidem videntur, qui utilitatis causa fingunt amicitias, amabilissimum nodum amicitiæ tollere.
Nodus, Translate, pro quacunque Difficultate. Cic. 8. Fam. 11. Incideramus enim in difficilem nodum.
Nodus Herculeus, pro Vinculo arctissimo, atque insolubili difficultate legitur apud eruditos. Seneca ad Lucilium Ep. 87. Unus tibi nodus, sed Herculeus restat. Nodum enim quem ostendit Hercules, religiosum ac sacrum apud Priscos fuisse satis liquet ex his Plinii verbis, lib. 28. cap. 6. Vulnera (inquit) nodo Herculis præligare, mirum quantum ocior medicina est. Atque etiam quotidiani cinctus tali nodo vim quandam utilem habere dicuntur. Festus Pompeius ostendit antiquitus fuisse morem, ut nova nupta laneo cingulo præcingeretur, vincta nodo Herculis: quem vir ominis gratia solvebat in lecto, ut & ipse felix esset in liberis suscipiendis. Erasmus. conf. Macrob. 2. Saturn. 19.
Perrumpere nodos validos Veneris. Lucret. lib. 4. 1142. I. e. Nodosa retia amoris.
Expedire, vel Solvere nodum, dicebatur qui negotium alioqui impeditum facile conficeret. Natum hinc aiunt, quod tradunt Midam curru, nodis quibusdam inexplicabilibus connexo vectari solitum. De hunc in templo reposito, proditus erat apud Phrygas rumor, ut qui vinculum illius solvisset, eum Asiæ imperio potiturum. Alexander magnus explicuit. Quidam aiunt gladio dissecuisse. Cic. 5. Att. 21 Cæsari nullus honos a Senatu habeatur, dum hic nodus expediatur. I. e. Dum hoc negotium conficitur. Ex Erasmo.
Nodus in Rep. Cic. ad Brut. 18. Maximus autem (nisi me forte fallit) in Rep. nodus est, inopia rei pecuniariæ. I. 2. Maxima difficultas.
Nodus & mora publicæ securitatis Antonius. Flor. 4. 9. 1.
Articulorum nodi, Juncturæ, quod nodi instar rotundantur. Plin. lib. 11. cap. 37.
Corporum nodi, Articuli. Plin. lib. 11. cap. 37.
Crura sine nodis. Cæs. 6. Bell. Gall. cap. 26.
Continuationis nodi. Cic. in Orat. 22. His igitur singulis versibus quasi nodi apparent continuationis, quos in ambitu conjungimus. Sensus est: His singulis versibus insunt quidam nodi, seu vincula, quæ sententiam continuent, donec totus ambitus, sive tota periodus absolvatur. Nodus autem appellat, Distinctiones & quasi articulos, quibus membrum orationis a membro distinguitur: sicuti in corpore nodi quidam apparent, ubicunque membrum aliquod cum aliis conjungitur.
Nodus in arbore, Crassior ille callus, circa quem veluti colligati simul rami esse apparent. Columel. de Arbor. cap. 3. Ejus imam partem quam in terram demissurus es, acutissima falce juxta nodum sic, ne gemmam lædas, rotunda plaga amputato. Vitruv. lib. 2. cap. 9. de abiete, Ex ea autem antequam est excisa, quæ pars est proxima terræ, per radices excipiens ex proximitate humorem, enodis & liquida efficitur: quæ vero est superior, vehementia caloris eductis in aera per nodos ramis, præcisa alte circiter pedes viginti, & perdolata propter nodationis duritiem dicitur esse fusterna.
In nodum inflectere radices. V. **inflecto**.
Arundinei. Claud. 3. Idyll. de Torpedine. v. 21.

Transit arundineos arcano frigore nodos.

Nodum in scirpo quæris: In anxium dicebatur, nimisque diligentem, aut meticulosum, qui illic scrupulum moveret, ubi nihil esset addubitandum. Hoc adagium refertur apud Ter. And. 5. 4. 39.

At mihi unus scrupulus etiam restat, qui me male habet. P. dignus es
Cum tua religione, odio: nodum in scirpo quæris. Festus ex

Ennio citat,

Quæris & in scirpo (soliti quod dicere) nodum. nominatim proverbii titulo referens. Donato junci species est scirpus levis atque enodis. Quanquam apud Gellium 12. 6. pr. Scirpi dicuntur captiunculæ, argutiæque. Nisi forte quis malit legere Scrupos, quod hi lapilli leves sint ac rotundi. Erasmus. Sic & Crinito placebat, de Hon. disc. l. 9. c. ult. Al. Sirpos. V. Interpp. Gell.
Ignis relaxat nodos. Lucret. lib. 6. 878. Nodos hoc loco vocat Glaciem constrictam gelu.
Nodus in exercitu dicitur Densa peditum multitudo, quod non facile possit resolvi. Perott. conf. Serv. in illud Virg. 10. Æn. 428.

— pugnæ nodumque, moramque.

Cælestis nodus, Sidus Piscium olim a veteribus dicebatur. Cic in Arato, 17.

Quam veteres soliti Cælestem dicere nodum.

Nodŭlus, i. m. dimin. [[illegible]] Plin. lib. 21. cap. 5. Deinde nodantibus se nodulis, in fæce nigri vini, vel Græci, mense Martio macerantur.

Nodōsus, a, um. Adj. [[illegible], [illegible]] Quod multos nodos habet. Columel. lib. 4. cap. 24. Nam præstat ex vulnere sobolem repullescentem vellere, quam nodosam & scabram plagam relinquere. Plin. lib. 11. cap. 37. In umbilico venarum nodoso coitu.
Chiragra nodosa. Hor. 1. Epist. 1. 31.
Globus, Nodo similis. Stat. 1. Silv. 6. 63.
Homo nodosus. Hor. 2. Serm. 3. 70.

— adde Cicutæ
Nodosi tabulas centum. Nodosi, i. e. Scrupulosi, diligentis in

accipiendis cautionibus. Acron.
Lina. Ovid. 3. Met. 153.
Ossa. Lucan. lib. 8. 672.
Podagra. Ovid. 1. de Pont. 3. 23. Ab effectu.
Poples. Ovid. 6. Met. 256. al. Nervosus.
Rami nodosi. Senec. Epist. 12.
Robora. Ovid. 6. Met. 691.
Stipes. Ovid. 10. Epist. 101.
Nodosæ & anxiæ quæstiones, quibus opponuntur Faciles. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 2.
Nodosissima quæstio. Augustin. Enchir. cap. 20.
Nodosissimos libros enodare. Idem Confess. lib. 4. extr.

Nodōse, Adv. Idem ac Intricate. unde Compar. Tertull. de Resurr. cap. 46. Et quid ego nodosius?

Nodositas, ātis. f. Augustin. Confess. lib. 2. extr. Tortuosissima & implicatissima nodositas.

Nodo, [[illegible]] āre. Nodos facere, Ligare in nodos. Virg. 4. Æn. 138.

— crines nodantur in aurum. Plin. lib. 13. cap. 22.

Ferula geniculatis nodata scapis.
Nodata vites per ramos. Cato de R. R. cap. 33.

Nodātus, a, um. Partic. ut, Laqueo collum nodatus amator. Ovid. Rem. Amor. 17. Plin. supra & Lactant. de Opif. Dei, cap. 7.

Nodātio, ōnis. f. [[illegible]] pro Nodositate. V. **nodus** in arbore.

Nodīnus, i. m. [[illegible]] Deus quem divus August. de Civitate Dei 4. 8. ex Varrone scribit cultum fuisse a veteribus Romanis, putantibus Proserpinam frumentis præpositam germinantibus & proserpentibus, geniculis vero nodisque culmorum, deum Nodinum: Involucris autem illis folliculorum, deam Volutinam: quum folliculi patescunt, quo exeat spica, deam Patelenam: quum segetes novis aristis exæquantur, Hostilinam deam, quia hostilire, ac hostimentum veteribus exæquationem significabat: Floram quoque adjicit, & Lactucinam, ac Maturam, quæ florentibus, lactescentibusque, ac maturescentibus præsint frumentis. al. Nodotus. conf. Arnob. 4. vel Lex. Pitisc.

N O E

Nœga, æ. f. Oppidum est Hispaniæ Tarraconensis, In tractu Asturum, in peninsula Pesici. Plin. lib. 4. cap. 20.

Noēgæum, i. n. [[illegible]] Quoddam amiculi genus prætextum purpura.

pum. Livius in Odyssea, Simul ac lacrimas de ore ooegæo detersit, id est candulo. Festus. ubi V. Scalig.

Nœ̄na, ätis n. [νόημα] Genus sententiarum: de quo sic Quintil. lib. 8. cap. 5. Est & quod appellatur a novis νόημα, qua voce omnia intellectus accipi potest. Sed hoc nomina donarunt ea, quæ non dicunt, verum intelligi volunt: ut in eum quem sæpius a ludo redemerat soror, agentem cum ea talionis, quod ei pollicem dormienti recidisset, Eras dignus ut haberes integram manum. Sic enim auditur, Ut depugnares.

Nœomagus, i. m. [Νοιόμαγος] Ptolemæo lib. 2. cap. 10. Galliæ Narbonensis urbs. Vulgo Nion, prope Gebennam. De aliis V. Cellar.

Noenon, veteres pro Non dixere. Perott. Apud Nonium Nenum legitur. V. nenu.

Nōēus, a, um. [νοερὸς] Intellectualis. Tertull. advers. Valent. cap. 20. Cælos noeros deputans, eosque angelos faciunt.

N O L

Nōla, æ. f. [Νῶλα] Urbs Campaniæ: quæ prius Sidicinum dicebatur, ut scribit Plin. lib. 3. cap. 5. a quo Nolanus pussessivum. V. formiæ. In triclinio Coa, in cubiculo Nola. Ænigma est Cælianum apud Quintil. lib. 8. cap. 6. pag. 747. Burm. quo objicitur Clodiæ tum oris obscænitas, tum omnis infanda libido, qua notati sunt Nolani. Quum enim libidinosa & lasciva esset in convivio, & quædam Venus Coa, in cubiculo a nulla obscænitate abhorrebat. De fœdissima Venere sic Ausonius, Epigr. 70.

Et quam Nolanis capitalis luxus inussit. [V. locum ipsum Fabii in dictione choa. Ego non dubito, quin pro Nolam, Molam reponendum sit, ut denotetur mulier Baccho juxta ac Veneri devota, & in utroque genere pascendi finem facere nescia. Nam Molam & Molendi verbum Venereo quoque negotio accommodasse veteres, ex eodem, si nescis, Ausonii epigrammate cognoscas licebit. Plures ab aliis collectos ejus generis flosculos huc adspergere nec vacat, nec convenit. Scribendum igitur apud Fabium, In triclinio choa, in cubiculo molam. Alioqui non intelligo, cur non Nolanam diceret potius.

De Nola, V. Suet. August. cap. 99. Paterc. 1. 7. 2. & 2. 18. 2. Meminit & Sil. 8. 537. & 12. 162.

Campo Nola sedet, crebris circumdata in orbem
Turribus, & celso facilem tutatur adire
Planitiem vallo: &c. conf. si placet, Lex. Pitisc.

Nolānus, a, um. Adj. [Νωλαῖος] ut, Nolana plebs. Liv. 24. 13.
Nolana ad mœnia. Sil. 12. 293.
Primam corripit prudent. Peristeph. 11. 208
Nolanus, Paulinus Episcopus, cujus exstant epistolæ & elegantissima carmina.

Nola, æ. f. Tintinabulum, sic dicta a civitate Nola earum inventrice. Quo in sensu sumi a Quintil. in loco supra memorato contendunt aliqui, dubitante merito Burmanno. conf. Voss. P. 2. Rhet. lib. 4. cap. 11. Primam producit Mantuan. Alph. 6. 125. Corripit Avien. Fab. 7. 8.

Nōlo, [οὐ θέλω, οὐ βούλομαι] verbum sic conjugatur, Nolo, nonvis, nonvult; plur. Nolumus, nonvultis, nolunt: Nolebam, Nolui, Nolueram, Nolam, noles. Imper. præs. secund. pers. Noli; & plur. Nolite: futuro, ad secundam pers. Nolito; & plur Nolitote. Optat. Nollem, Noluissem, Nolim. Conjunct. Nolim, Nollem, Noluerim, Noluissem, Noluero. Infin Nolle, Noluisse. [Mihi non dubium est, quin Nolo contractum sit ex Nevolo, quo Plautus sæpius utitur. V. s. l. Itaque in obliquis casibus Nevis, nevolt, &c. dicendum esset. Sed Grammatici usum suorum temporum sequuntur. Et sic apud Varr. lib. 9. extr. de L. L. scribendum puto, Ex ne & volo, non ut vulgo legitur, Ex non & volo.

Contendere noli Hor. 1. Epist. 18. 28.
Ducere nolito. Idem de Arte Poet. 427.
Nolo, Non volo. Ter. Eun. 4. 7. 43.

— novi ingenium mulierum:
Nolunt ubi velis; ubi nolis, cupiunt ultro. Cic. in Orat. 154.

Libenter etiam copulando verba jungebant: ut Sodes, pro Si audes, &c. Nolle, pro Non velle.
Nolle alicui. Idem 1. Fam. 1. Cui qui nolunt. i. e. Minus volunt.
Nolebant offensum ordinem publicanorum. i. e. Verebantur offendere. Liv. lib. 25. 3.
Tertullæ nollem abortum. I. e. Doleo factum. Cic. 14. Att. 20.
Tam gratam mihi esse potuit, nolui. Ter. Heaut. 2. 3. 81.
Noli te macerare. Idem Andr. 4. 2. 2.
Nollite sinere. I. e. Ne sinatis. Idem Hec. prol. 46.
Nollem, pro Vellem non. Cic. 6. Verr. 182. Imprudens huc incidi, Judices: amit enim: non abstulit: nollem dixisse. Budæus.
Nollem factum esse, erat satisfactionis formula forensis. Ter. Adelph. 2. 1. 8.

Tu quod te posterius purges, hanc injuriam mihi nolle
Factam esse: hujus non faciam. Budæus. Plaut. Amph. 3. 2. 9. conf. Turneb. Advers. 18. 25. vel. Lex. Pitisc.

Non nolle, pro Velle. Cic. 4. Verr. 182. Ut quum tabulas novo magistro traderem, exempla litterarum ipsi habere non nollent. [i. e. Habere optarent.

Nolens, Partic. [ἄκων] ut, Nolens volens. Lucan. lib. 1. 274.
— quamvis nolente Senatu
Traximus imperium.

Nolanter, Adv. Tertull. Apol. cap. 14. Medicinam nolenter exercebat.

Nolentia, æ. f. Tertull. advers. Marc. 1. 25. Indignatio, bilis, nolentia, offensa.

Noluntas, ätis. f. Ennius apud Calpurn. Pison.
Vim tua noluntas facit imperiosa vetando. Item Augustin. de Civ. Dei, 14. 6. Sed V. Voss. de Vit. Serm. 3. 29.

N O M

Nŏmădes, um m. pl. [Νομάδες] Populi in Scythia Europæ, nunc Tartari dicuntur, quorum vita omnis in pascendis gregibus habetur. Sunt etiam populi in Æthiopia, ut Plin. lib. 6. cap. 28. scribit. conf. Idem 5. 3. Hieronymus, Nomades & Troglodytæ & Scythæ & Hunnorum nova feritas, semicrudis vescuntur carnibus. Dicti Nomades a verbo Græco νέμω, quod est pasco. Virg. 3. Georg. 343.

— omnia secum
Armentarius Afer agit; tectumque, laremque,
Armaque, &c. Silius de iisdem, lib. 3. 290.
Nulla domus, plaustris habitant; migrare per arva
Mos, atque errantes circumvectare penates.

Genus Nomadum. Virg. 8. Æn. 724.
Singulari usus est Silius, 5. 194. Garamasque Nomasque. Idem 6. 705. V. infra seq. loco. conf. numidæ.

Nŏmas, ädis. [Νομὰς] Numidia. Martialis lib. 8. 55. de leone.
Cui diadema dares marmore picta Nomas. i. e. Numidia marmore, quod Numidicum vocant, abundans [Ita quidem exponit & Raderus. Sed cum præcipue immanem leonis istius rugitum extollere poeta studuerit, Non dubito, quin Murmure victa scripserit. Illud Marmore picta, tam ineptum & absurdum Numidiæ epitheton foret ut demonstrandum id pluribus non putem.

Nomas, Veneficæ nomen videtur apud Propert. 4. 7. 45.
Aut Nomas arcanas tollat versuta salivas. [Immo V. in arcanus.

Nomădicus, a, um. Adj. ut, Nomadicam vitam agere; Proverb. de Vagabundis. V. Erasm. Chiliad.

Nŏmæ, arum. f. pl. [νομαί] Ulcera, quæ carnem depascendo serpunt. Plin. lib. 23. cap. 4. Tosti autem & cum melle triti, nomas repurgant. Eæ etiam nomata & carcinomata dicuntur.

Nŏmandria, æ. f. [νομανδρία] Constantia in præfecturis dandis. Cic. 5. Att. 11. extr. Nam illam νομανδρίαν excusationem ne acceperis. Al. χειροδρίαν. Alii Cœtum pastoritium exponunt.

Nomarcha, Nomarchia, V. nomos.

Nōmen, inis. n. [ὄνομα] quasi Novimen, inquit Festus: quia notitiam faciat. nam per id, quicquid nominamus, agnoscitur. Nonius 4. 325. Nomen, est proprium vocabulum singulorum. Varro L. L. 9. 2. ita distinguit inter Nomen & Vocabulum: illud ut proprium sit, hoc appellativum sive commune; quod tamen discrimen non semper observatur. Virg. 7. Æn. 337.

— cui nomina mille,
Mille nocendi artes. [Videtur ex Gr. ὄνομα factum, etsi primam longam habet, tanquam ex Novimen contractum sit.

Nomina sunt tanquam rerum notæ. Cic. 5. de Fin. 74.
Nomine tenus. V. nominatenus infra.
Nomine isto. Ter. Phorm. 2. 3. 45.
Neque ego illum noram: nec mihi cognatus
Quisquam istoc nomine.

Vir nominis sui, i. e. Nomen referens moribus. ut, Imperator vere nominis sui, vere Pertinax, vere Severus. Spartian. Sever. 14. conf. Treb. Poll. Claud. 5.
Nomen quum dicimus, cognomen quoque & agnomen intelligatur oportet. Cic. 2. de Invent. 28.
Causa nominis est in dubio, i. e. Incertum est cur ita vocetur. Ovid. 3. Fast. 839. [Loquitur de Minervæ dato Captæ, vel, ut potius legendum puto, Capitæ cognomine.
Hæres nominis aviti. Ovid. 6. Met. 239.
Hæreditas nominis. Cic. pro Domo 35. Quas adoptiones, sicut alias innumerabiles, hæreditates nominis, pecuniæ, sacrorum secutæ sunt.
Origo. Ovid. 5. Fast. 445.
Amicum nomen. Valer. 3. Argon. 171.
Amplum apud aliquos. Cic. pro Font. 26. M. Fabium subscriptorem ejus rogabimus, ut Allobrogum animos mitiget, quoniam apud illos Fabiorum nomen amplissimum est.
Beatum. Claud. de Nupt. Hon. 9.
Gentile. Stat. 6. Theb. 342.
Inimica. Virg. 11. Æn. 84.
Adsciscere aliquem in nomen. Tacit. 3. Ann. 30.
Appellare nomina, vel Nominatim. In appello.
Citare per nomina. V. cito.
Clamare aliquem nomine. Virg. 4. Æn. 674.
Compositum nomen terrori, h. e. Ad terrorem incutiendum. L. Florus 3. 10. Ille corpore, armis, spirituque terribilis, & nomine quasi terrori composito, Vercingentorix.
Demissum ab. Virg. 1. Æn. 292.
Julius a magno demissum nomen Iulo. h. e. Deductum.
Dicere nomine. Virg. 6. Æn. 441.
Lugentes campi: sic illos nomine dicunt.
Dicta gens de nomine ducis. Virg. 8. Æn. 210.
Dissimulare alicujus. Ovid. 4. Trist. 3. 54.
Dare nomen alicui. Virg. 1. Æn. 252.
Dare nomen suum in numerum aliquem. Cic. pro Domo, 116. conf. infra.
Edere nomen suum. Ovid. 9. Met. 532. V. edo.
Excipere nomen alicujus læto clamore. Lucan. lib. 5. 47.
Feruntur libri sub nomine ejus. Quintil. lib. 1. in proœm.
Fingere nomen de nomine. Virg. 3. Æn. 18.
Habet nomen Fabius, i. e. Vocatur Fabius. Ovid. 1. Met. 169.
Est via sublimis cælo manifesta sereno,
Lactea nomen habet. h. e. Est via quæ vocatur lactea.
Habent a mœnia nomen positoris. Ovid. 9. Met. 448.
Habet ex re nomen. Ovid. 1. Amor. 8. 3.
Habere tria nomina, pro Civem esse Romanum. Juven. 5. Sat. 127.
Et ponere foris, si quid tentaveris unquam
Hiscere, tanquam habeas tria nomina. h. e. Tanquam & tu sis nobilis. Nam Cives Romani ostendebantur prænomine, nomine, & cognomine, ut Marcus Tullius Cicero, Cajus Julius Cæsar. Sed infusa Urbi barbaria, penes solos id mansit nobiliores cives. Unde Auson. in Ternario, Idyl. 11. v. 80.
Tres equitum turmæ, tria nomina nobiliorum. Politian. Miscellaneorum cap. 31. aliter exponit: sed (ut multi putant) argutius quam verius.
Ignorat suum. V. ignoro.
Incisum grandibus litteris nomen in basi. V. incido.
Inclamare nomen. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Inclamare nomine. V. inclamo.
Inscribere libros nomine alicujus. Quintil. lib. 3. cap. 5. p. 279. Burm.
Inscripti flores nomina regum. Virg 4. Ecl. 106.
Inserit Æacidis alienæ nomina gentis. Ovid. 13. Met. 33.
Inurere vitulis notas aut nomina. Virg. 3. Georg. 158.

Nomina c

Digitized by Google

Nominare nomen. Plaut. Asin. 4. 1. 35.
Nosse nomina. Ovid. 1. Met. 192.
Notus mihi nomine tantam. Hor. 1. Serm. 9. 2.
Obversatur dulce nomen ad aures. Lucret. lib. 4. 1055.
Parco nominibus viventium. Quintil. lib. 3. cap. 1.
Ponere nomen alicui. Virg 7. Æn. 63.
Pronuntiare nomina aliquorum magna voce. Cic. 5. Fam. 12.
Profiteri nomen suum in aliquibus. Ter. Eun. prol. 3.
Reddere aliquem nomine, i. e. Habere idem nomen quod ipse habuit. Virg. 6. Æn. 768.
Referre novem avi. Idem. Virg. 5. Æn. 564.
Resumere. Tacit 3. Hist. 4.
Sedet nomen in ore. Stat. 10. Theb. 115.
Signata nomina saxo. Ovid. 8. Met. 539.
Sum ut, Nomen est mihi Auxilio. Plaut. Cistel. 1. 3. 6. Nomen est mihi Tullio. Cic 4 Philip. 1.
Sumere aliud. Ovid. 6. Fast. 544.
Tenere nomen ab aliquo. Virg 5. Æn. 121.
Tenet æternam per sæcula nomen. Virg. 6. Æn. 235.
Trahere ab aliquo. Ovid. 4 Met. 291.
Traxit nomen e Marte legio Martis. Cic. 4. Philip. 5.
Viget nomen Pythagoreorum. V. VIGEO.
Uti nomine. Cic. pro Rabir. Post. 28.
Vocare aliquem nomine. Virg. 11. Æn. 731.
Invenit nomen divinitate loquendi Theophrastus. Cic. in Orat. 62.
Radere fastis alicujus. Tacit. 3. Ann. 17.
Sparserat fama nomen Thesei per orbes Argolicas. Ovid. 8. Met. 267.
Stringere nomen alicujus, Traducere aliquem & mordere. Ovid. 2. Trist. 350.
Superbit nomine avi & soceri. Ovid. 11. Met. 219.
Sustinere majorum Plin. 3 Epist. 3. Quibus imaginibus oneretur, quæ nomina & quanta sustineat.
Uti nomine alicujus ad invidiam. Cic. 1. Att. 13. Quum illa ad conciones fugisset, in hisque meo nomine ad invidiam uteretur, dii immortales, quas ego pugnas, & quantas strages edidi?
De ratione nominum apud Romanos, V. Sigon. lib. 2. Emend. J. Perizon. Animadv. Hist. cap 2. vel Lex. Pitisc.
De nominibus, quibus JCti utuntur, fictitiis, V. Cujac. Observ. 2. 11.
De nominibus in contumeliam detortis, V. Fabric. Bibl. Græc. lib. 1. cap. 19 8. ubi eorum catalogum dedit. [Quem bene multis augere liceret, nisi vererer ab instituta brevitate recedere.
De nominibus bene vel male ominatis, V. Voss. Inst. Orat. 1. 5. §. 17. Burm. ad Quintil. 3. 8. Spanh. de U. & P. Num. diss. 10. Scalig. Exerc. 266. vel Lips. ad 4 Tacit. Hist. p. 506.
Nomen, apud Grammaticos, Pars orationis. Quintil. lib. 1. cap. 4. Declinare nomina & verba in primis pueri sciant. V. Grammaticos.
Numerale nomen. In NUMERUS.
Fingendis nominibus feliciores Græci. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Neutrale Quintil. lib. 1. cap. 5.
Ambitus nominum. Plin. lib. 15. cap. 30. Id quoque quod Daphnoides vocatur genus, in nominum ambitu est. Alii enim Pelasgum, alii eupetalon, alii stephanon Alexandri vocant.
Sanguinis nomine, ut Pater, frater, soror, &c. Ovid. 9. Met. 465.
Jam dominum appellat, jam nomina sanguinis odit.
Viri nomine & memoria dignus. Cic 2. de Invent. 4.
Expers nominis. Lucret. lib. 3. 243.
Honor. Hor 1. Serm. 4. 44. qui nominandi sint poetæ,
Ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os
Magna sonaturum, des nominis hujus honorem. Ovid. 2. Trist. 181.
Dominantia nomina Hor. de Arte Poet. 234. Sunt autem Dominantia nomina τὰ κύρια, i. e. Propria, quibus res quantumvis licet sint obscœnæ, proprie appellantur & significantur, qualia sunt, mentula, cunnus, actionis Venereæ verbum, & alia similia, quæ me pudor enumerare vetat. Nam mentulæ nomen in membro illo corporis virilis significando, dominatur: cætera, quibus interdum utuntur poetæ pudore adducti, nervus, penis, trabs, &c. sunt translata. Hæc Lambinus in Horatium.
Fictum. Ovid. in Ibin, 93.
Humilius nomen, & Superbum, contraria. Senec. Hippol. 5. 5.
Inane Lucret. lib. 5. 907.
Inauditum & inusitatum. V. INAUDIO.
Infame. V. INFAMIS.
Ingentia Valer. 8. Argon. 462.
Insolentissimum. Quintil. in proœm. lib. 1.
Invidiosum voluptatis. V. INVIDEO.
Invisum Juven. 13. Sat. 248.
Lacrimale. Claud. 1. in 1. Conf. Stil. 261.
Leve In LEVIS.
Obscurum. Lucan. lib. 8. 20.
Prædulce Valer. 4. Argon. 161.
Proprium & verum nomen nostri mali. Cic. pro Ligar. 17.
Sardum nomen, Non celebre. Sil. lib. 8. 238.
Vacua Tacit. 1. Hist. 30.
Vagi nominis est Ambrosia, & circa alias herbas fluctuati. Plin. lib. 27. cap 4. [i.e. Quod fluctuavit. An Fluctuantis? conf. Ambitus nominum.
Viduum sua fama nomen. V. VIDUUS.
Abolere nomina rerum. In ABOLEO.
Abuti recte nomine aliquo. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Abuti nomine alieno ad suum quæstum. In ABUTOR.
Accipere nomen dicti. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Addere nomen alicui. Ovid. 9. Met. 357.
Addere vera rebus. Ovid. 5. Met. 584.
Adeptus nomen. In ADIPISCOR.
Adepta maternum est terra. Lucret. lib. 2. 996.
Adest pudor nominibus, i. e. Obscæna sunt nomina. Ovid. 2. Trist 434.
Adimere nomina. In ADIMO.
Adoptare. In ADOPTO.
Adsciscere sibi. V. ASCISCO.
Affari nomine. In AFFOR.
Afficere nomine. In AFFICIO.

N O M

Amantes nomen Pompeii. Lucan. lib. 9. 92.
Amoliri nomen. In AMOLIOR.
Arrogare sibi nomen. Quintil. in proœm. lib. 1.
Assequi nomen. In ASSEQUOR.
Assumere in nomen. In ASSUMO.
Attingere nomen legis. Cic. 2. de Legib. 13. Multa perniciosa, multa pestifere sciscuntur in populis, quæ non magis legis nomen attingunt, quam si latores aliqua concessu suo sanxerunt.
Augere. In AUGEO.
Capere. In CAPIO.
Carere proprio nomine. Quintil. lib. 3. cap. 10.
Commutare. In COMMUTO.
Certis agentium nominibus continentur controversiæ. Quintil. lib. 3. cap. 8. Alii legunt, Certius.
Convenit nomen. In CONVENIO.
Custodire loci. In CUSTODIO.
Deductum ab aliquo. Ovid. 6. Fast. 903.
Deflecti nominibus. Quintil. lib. 3. cap 8.
Delatum nomen ab. Lucret. lib. 3. 133.
Distinguere sonos citharæ nominibus & spatiis. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Dare nomen alicui rei. Quintil. lib 2. cap 1. Et rhetorice, cui nomen vis eloquendi dedit, officia sua non detrectet.
Donare aliquem nomine aliquo. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Fluxisse nomen ex Græco creditur. Quintil. lib. 3. cap. 4.
Imponere alicui. Quintil. lib. 1. cap 6.
Imponere novis rebus. Cic. 3. de Fin. 14.
Impositum ab re. Lucret. lib. 6. 741.
Invictissimum nomen Prætoris incidatur. V. INVICTUS.
Indere alicui. V. INDO.
Inducere fictæ religionis. V. INDUCO.
Indulgere nomen oratoris malis moribus. Quintil. lib. 2. cap. 17.
Induere sibi nomen. V. INDUO.
Ingerere. Tacit. lib 1. Ann. 72.
Inscribere nomina. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Intercidit nomen longis annis. Ovid. 2. Fast. 443.
Interponere. Cic. 5. Verr. 131.
Interpretari quippiam nomine aliquo. V. INTERPRETOR.
Invenire nova. V. INVENIO.
Inveterevit nomen alicujus cuipiam. V. INVETERO.
Loqui nomen. V. LOQUOR.
Manet gratum mihi nomen. Ovid. 4. Met. 357.
Meruerunt nomen patronorum. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Mutare priscum. Ovid. 14. Met. 850.
Mutuari nomen aliquod. In MUTUUM.
Notare nominibus novis. In NOTA.
Occupare nomen beati. Hor. 4. Carm. 9. 47.
Pandere nomen alicujus. Sil. lib. 13. 724.
Ponenda sunt nova nomina novis rebus. Cic. 1. de Nat. Deor. 44.
Reddere nomen alicui. V. REDDO.
Subire nomen exsulis. Cic. pro Domo, 72. Utrum igitur peccato meo exsulis nomen subeo, an re judicata?
Nomen, Fama. Virg. 2. Æn. 89.
— & nos aliquod nomenque decusque
Gessimus.
Nomine dignus. Cic 2. de Invent. 4. Ex his qui nomine, & memoria digni sunt, nec nihil optime, nec omnia præclarissime quisquam dicere nobis videbatur.
Nomen, Decus, dignitas, inquit Nonius 4 325. Virg. 2. Æn. 558.
Avulsumque humeris caput, & sine nomine corpus.
Nomen, pro Generositate. Virg. 2. Georg. 240.
Nec Baccho genus, aut pomis sua nomina servat. Servius.
Ingenii nomen. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Celebratum. Cic. in Brut. 22.
Celebre laudibus. V. CELEBER.
Clarum. Ovid 11. Met 285.
Clari nominis vir. Paterc. 2. 34. 4.
Debilitatum. Cic. pro Flac. 62.
Evitabile. Sil. lib. 15. 384.
Fortissima. Sil. lib. 17. 492.
Fractum. Cic. pro Flacc. 60.
Generosa. Ovid 6. Epist 123.
Gravissimum & sanctissimum pietatis. Cic. 1. Fam. 9.
Ignobile. Sil. lib. 13. 30.
Immortale. Sil. lib 13 782.
Indelebile nomen erit nostrum. Ovid. 15. Met. 876.
Ingentis nominis rex. V. INGENS.
Invictum. Liv. 7. Cic. pro Lege Manil. 54.
Laudabile. Juven. 11. Sat. 62.
Magnum & memorabile. Ovid. 10. Met. 608.
Magna nomina, pro Magni nominis homines. Plin. Paneg cap 84. extr. [Immo loquitur de Augustæ appellatione & similibus dignitatis nominibus, quæ & feminis tribuebantur.
Multi nominis mulier. Hor. 3. Carm. 9. 7.
Nobile. Sil. lib. 17 453.
Præclarum. Lucret. lib. 6. 2.
Regale. Claud. 2. in 1. Conf. Stil. 80.
Venerabile. Ovid. 3. de Arte Am. 407.
Victurum. Ovid. 3. Amor. 1. 65.
Acquiescere in nomine alicujus. Cic. 3. de Fin. 6.
Adeptus est nomen honoris, non honorem. Cic. de Clar. Orat. 280.
Adimere puellæ virgineum nomen. Ovid 8. Met. 591.
Admiratus sum vestra nomina. Cic. 3. Fam. 7.
Attollere nomen alicujus ad sidera. Lucan. lib. 7. 11.
Auferre nomen. V. AUFERO.
Casurum nullo tempore. Ovid. 1. Amor. 15. 20.
Canitur toto nomen in orbe meum. Ovid. 15. Epist. 28.
Captare nomen. V. CAPTO.
Committere nomen alicujus æternæ famæ. Lucan. ad Pison. 217.
Condere memorandum. Sil. lib. 4. 37.
Consequi. Cic. ad Q. frat.

Emere

Emere æternum sanguine. Ovid. 2. Amor. 10. 38.
Evadunt digni nomine pauci in dicendo. Cic. de Clar. Orat. 199.
Exscindere clarum. Sil. lib. 7. 643.
Ferre nomen alicujus ad sidera. Virg. 9. Eclog. 29.
Florere nomen. Cic. 1. Verr. 69.
Fugiendum impudentiæ nomen. Cic. 1. de Orat. 120.
Habuerunt magnum nomen in oratoribus. Cic. in Orat. 28.
Jactare inutile nomen. Hor. 1. Carm. 14. 13.
Interponere speciosa culpæ. Ovid. 7. Met. 69.
Incessere nomen alicujus. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Increbrescit nomen late. Virg. 8. Æn. 14.
Invenire nomen divinum. V. INVENIO.
Officere nomini alicujus. V. OFFICIO, ere.
Perdere nomen aliquod. Lucan. lib. 2. 56.
Pervenire ad aliquod ingenii. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Præbere. Tacit. 13. Ann. 4.
Quæsierat studio memorabile nomen. Ovid. 6. Met. 181.
Tangit dies nomen rubigine. Catull. ad Mall. 66. 151.
Ne vestrum scabra tangat rubigine nomen
Hæc atque illa dies, atque alia, atque alia. i. e. Ne ulla ætas deleat nomen & famam vestram.
Nomen, pro Causa ponitur. Cic. 4. Verr. 185. Inspiciebamus Syracusis a Carpinatio confectas tabulas societatis, quæ significabant multis nominibus, eos homines versuram a Carpinatio fecisse, qui pecuniam Verri dedissent. Idem de Amicit. 79. Ab amicitia Q. Pompeji meo nomine se removerat, ut scitis, Scipio. Idem in Vatin. 9. Non tam tuo, quam Reip. nomine Ex Budæo. [In priori loco possunt Nomina intelligi debitorum, atque adeo ipsi Debitores in tabulis inscripti. V. infra.
Portorii nomine aliquid exigere. Cic. pro Font. 9.
Amicitiæ nomine aliquid petere. Cic. 12. Fam. 12.
Classis nomine imperare pecuniam civitatibus. Cic. pro Flacc. 27.
Conjurationis nomine damnari. Cic. 7. Verr. 11.
Dotis nomine omnia uxoris viri fiunt. Cic. in Topic. 23.
Negligentiæ nomine suspectus alicui. Cic. 2. Fam. 1.
Præmii nomine aliquid impetrare. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Dissolvere alicui alterius nomine. Cic. pro Rosc. Com. 42.
Gratulari alicui alterius nomine. Cic. 1. Philipp. 30.
Suo nomine, Sua causa. Cic. pro Cluent. 66. Res suo nomine in judicium nunquam est vocata.
Indicere suo nomine bellum aliquibus. Cic. 2. in Catil. 14.
Uno nomine. Cic. 4. Verr. 62. Lege Hieronica judicia plurimarum controversiarum sublata uno nomine omnia.
Nominibus honestis dixit Sallustius Catil. cap. 38. pro Sub honesto prætextu. Cic. pro Font. 8. Quid si hoc crimen optimis nominibus delegare possumus? Varia exemplar legit Hominibus.
Aliquo nomine prætexere culpam. Virg. 4. Æn. 172.
Eo nomine. Paterc. 2. 104. 2.
Falso nomine poscere aliquid. Juven. 1. Sat. 98.
Hoc uno nomine, Hac una tantum de causa. Cic. 3. Verr. 23. Scitote esse quosdam, quos tantum odium vestri ordinis teneat, ut hoc palam jam dictitent, se istum, quem sciunt esse improbissimum hominem, hoc uno nomine absolvi velle, ut ab Senatu, &c.
Hoc uno nomine deceptus. Hor. 1. Serm. 2. 65.
Meo nomine te huic inimicum esse nolo. Cic. 10. Att. 8.
Quo nomine mirari convenit. Paterc. 2. 34. 4.
Quo nomine non est mirandum. Idem 1. 5. 54.
Nomina, Capita sunt breviarii, id est rationis argentariæ. Nomina Cicero appellare solet Causas, & Negotia, & Personas, quibus in conficiendis rationibus expensæ pecuniæ feruntur. Vulgo nunc *articuli* dicuntur. Cic. 3. Verr. 92. Neque in tuas tabulas ullum nomen referres, quum tot tibi nominibus acceptum Curtii referrent? quid proderat tibi te expensum illis non tulisse? Ibid. 3. 95. His nominibus solis Cn. Dolabellæ sestertium ad tricies litem esse æstimatam. i. e. (ut ait Asconius ad 99. ejusd.) His titulis & capitibus criminum: *articulos* nunc vulgo dicimus. Et in eundem sæpe dicit, Recita nomina, id est res, personas, causas, in quas ille, aut quibus expensum tulit. Sic 3. de Nat. Deor. 73.
Aut tu illum fructu fallas, aut per litteras
Avertas aliquod nomen, aut per servolum
Percutias pavidum. Ex quodam poeta. Idem 12. Att. 52. extr.
Sustinenda tamen, si tibi videbitur, solutio est nominis Cærelliani, dum & de Metone & de Faberio sciamus. Ulpian. D. de Doli mali exceptione, l. Apud Celsum, Quod si is, cui pecunia debebatur, cum debitore decidit, & nomen ejus vendidit Seio, cui debitor mandaverat, ut nomen emeret. Ex Budæo. V. omnino totum ex 3. Verr. 95. locum.
Parum idonea nomina debitorum. Africanus in l. Tutor. §. Deinde. D. ad S. C. Vellejanum.
Expedire nomina. Cic. 16. Att. 6. Nomina mea per deos expedi, exsolve. Cinna de Catone, apud Suet. in lib. de Claris grammat. cap. 11.
Mirati sumus unicum magistrum,
Summum grammaticum, optimum poetam,
Omnes solvere posse quæstiones,
Unum difficile expedire nomen. Lusus in ambigua significatione.
Explicare nomen aliquod. Cic. 13. Att. 29 Reliquum est, si Faberius nobis nomen illud explicat, nihil quærere quanti.
Parva nomina in codicem non referre. Cic. pro Quint. 4.
Nomina, inquit Budæus, pro Debitoribus ponuntur, vel pro Syngraphis creditarum pecuniarum. Inde illud proverbiale apud Columellam lib. 1. cap. 7. Vel optima nomina non appellando fieri mala, fœneratori Alfium dixisse verissime fertur. i. e. Quamvis locupletes habeas debitores, tamen si diu judicium ipsis non dictaveris, usurasque non petieris, mala tandem fieri: id est ipsos tandem non solvendo tanto æri alieno fieri: sicque inanem tandem persecutionem, & nomina ipsa cassa factum iri. Hæc Budæus.
Nomen, interdum Id significat quod nobis debetur, interdum Id quod nos debemus. Itaque & Exigere nomina dicitur, pro Exigere id quod nobis debetur: & Dissolvere nomen, pro Dissolvere id quod ipsi debemus. Cic. pro Planc. 68. Verum fac me multis debere, & in iis Plancio. Utrum igitur me conturbare oportet, an ceteris, quum cujusque dies venerit, hoc nomen quod urget, nunc quum petitur, dissolvere?
Appellare de nomine, i. e. Nomen exigere. Cic. 5. Att. 19.
Bonum nomen, Non bonum nomen. Cic. 5. Att. epist. ult. extr. de

Scaptio loquens, Mihi autem impudens magis, quam stultus videbatur. Nam aut bono nomine centesimis contentus erat, aut non bono quaternas centesimas sperabat. Bono nomine, i. e. Honesto: quia centesimas cum anatocismo concedebat edictum. Non bono, i. e. Turpi: quia quaternæ contra edictum. V. BONUS.
Cedere nominum diem. Cic. 8. Att.
Concurrunt nomina. Cic. 16. Att. 3. Ad Balbum scripsi apertius, ut si quid tale accidisset, ut non concurrerent nomina, subveniret. i. e. Ad tempus non responderent, seu solverent ii, qui debent.
Conficere nomina, vel Conficere de nomine. Cic. 16. Fam. 16. & 5. Att. 21.
Debere certis nominibus grandem pecuniam. Cic. pro Quint. 38.
Esse in nominibus. Cic. 7. Verr. 17.
Exigere nomina, pro Ad dissolutionem cogere. Cic. 3. Verr 28. Quum per eos ipsos dies, per quos causam Dio diceret, reperiretur pecunias sumpsisse mutuas, nomina sua exegisse, prædia vendidisse. ubi V. Pedian. conf. 92.
Existimari bonum nomen. Cic. 5. Fam. 6. Ego autem meis rebus gestis hoc assecutus sum, ut bonum nomen existimer. i. e. Bonus debitor.
Expendere nummos certis nominibus Hor. 2. Epist. 2. 105.
Expedita & explicata nomina. V. Grot. Florum Sparsion. ad Jus Justin. p. 234. & paulo supra.
Expungere nomina. Plaut. Cist. 2. 3. 41.
Facere nomina. Sen. 1. Benef. 1. & Quintil. lib. 5. cap. 10. V. FACIO.
Facit nomina, negotium conficit. de C. Canio. Cic. 3. Offic. 59.
Habere in nominibus. Cic 8 Att. 10.
Certum nomen. In CERTUS.
Idonea nomina. L. 19. Dig ad SC. Vellei. §. 4.
Impedita. Livius, Tarda nomina & impedita inertia debitorum. Sic & Expedita, & Explicata.
Adire ad arbitrum de nomine alicujus. Cic pro. Rosc. Com. 12.
Agere aliquid fide nominum. Cic. in Sallust. 19. Unde tantum hic exhausit, quantum potuit, aut fide nominum trajici, aut in naves contrudi.
Locare nomen. Phædr. 1. 17. 1.
Solvere nomina. Cic. 6. Att. 2.
Tollere nomina de tabula. Cic. pro Sext. 10.
Transcribere nomina in alios. Liv 35 7. pr.
Transferre nomen, i. e. Versuram facere Cic. 5. Fam. 13.
Commodare alicui nomen suum ad translationem criminis. Cic. 6. Verr. 92.
Deferre nomen alicujus, Accusare aliquem Cic. 4. Verr 94. Si liceret nomen absentis deferre, se velle. Et pro Cœl 76. Si quidem non modo nomina deferunt inter se sodales, sed etiam commemorant sodalitatem in accusando.
Recipere nomen dicitur Prætor. Cic. 4. Verr 94. Palam de sella ac Tribunali pronuntiat, siquis absentem Sthenium rei capitalis reum facere vellet, sese ejus nomen recepturum. Et paulo post. Hic tum repente Pacilius quidam homo egens & levis accedit: ait, si liceret, nomen absentis deferre se velle. iste vero & licere, & fieri solere, & se recepturum.
Dare nomen. Subaudi Militiæ. Liv. 2. 24. pr. idem ac Profiteri nomen, & Sacramento dicere, eod. cap. extr.
Dare nomen in conjurationem. V. DO.
Nomen accipere dicitur Magistratus Ejus, qui candidatum se honoris alicujus profitetur. Liv. 39. 39.
In numeros nomen referre. V. NUMERUS.
Renovandum per annos sacramentum in nomen Tiberii. Tacit. 1. Ann. 8.
Ciere modo nomina singulorum. Tacit. 1. Ann. 41.
Ad nomina respondere. Liv lib. 7. 4. pr. Budæus.
Ad nomen mittere. V. MITTO.
Nomen, pro Homine vel Re ipsa sæpius ponitur. Tibull. 3. 4. 61.
Ah, crudele genus, nec fidum femina nomen! Val. Cato in Diris 90.
— ut felix nomen agelli. V. Scalig. Val. Flacc. 3. 118.
— nova dux accedere gaudet
Nomina. Idem 4. 224. Jasonem & Herculem appellat Maxima nomina. Sic
Nomen, cum Adj. gentili, pro ipso populo. Liv. 1. 10 Ita per se ipsum nomen Cæninum in agrum Romanum impetum facit Sic & alias frequentissime. Sic Tacit 4. Hist. 18. 2 Romanum nomen. Paterc. 2. 6. 3. Grajum nomen. conf. Idem 2. 53. 2: 2. 114. 5. & 2. 69. 3.
Exosus femineum omne nomen. Sen. Hippol 2.
Romanum. Cic. 1. de Fin. 4. Quis tam inimicus pæne nomini Romano est, qui Ennii Medeam, aut Antiopam Pacuvii spernat? Ovid. 1. Met. 201.
Sanguine Cæsareo Romanum exstinguere nomen.
Nomen, item Rei vel Personæ sæpe opponitur. Ut Liv. 7. 29. Campani magis nomen ad præsidium sociorum, quam vires cum attulissent. Idem 3. 65. & Ovid. 1. de Arte Am. 440.
Nomen amicitia est, nomen inane fides. conf. Tacit. 4. Hist. 75. 2. & Græv. ad Cic. 5. Att. 15. [Pro Nomine, dixit Appellationem Suet Jul. 77. Nihil esse remp. appellationem modo, sine corpore ac specie.
NOMINALIS, e. Adj. ut, Gentilitas nominalis. Varr. de L. L. lib 7. 2. Ut enim ab Æmilio homines orti Æmilii, ac gentiles; sic ab Æmilii nomine declinatæ voces in gentilitate nominali.
NOMINALITER, Arnobius lib. 2. adversus gentes, Quæ quum esse consenserimus victi, & universa his scatere nominaliter annuerimus humana, consequetur ut, &c.
NOMINALIA, um. n. pl. Tempus solenne, quo puero imponebatur nomen. Vet. Gloss Nominalia, ὀνομαστήρια. Tertull de Idol cap 16. Circa officia privatarum & communium solenitatum, ut togæ puræ, ut sponsalium, ut nuptialium, ut nominalium. V. Scalig. ad Fest. in Lustricus dies. & Auson. Lect 2. 21. vel Casaub in Pers. 2. 2 p. 148.
NOMINO, [ὀνομάζω] āre. Nomine compellare. Plaut. Most. 3. 2. 97.
Heus Theuropides. T. quis nominat me?
Nominare, pro Mentionem facere de aliquo. Ter. Heaut. 2. 3. 62. Quid ait, ubi me nominat? Cic. pro Lege Manil. 27. Ego autem neminem nomino: quare irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se voluerit confiteri.
Satis in appellando significare, de eo qui Nominatur. Vide APOGRAPHICARE. H. St. Locum innuit Cic pro M. Font. 29.
Suo certo ac proprio vocabulo rem aliquam nominare. Cic. pro Cæcin 51.

Nominare nomen alicujus. Ter. Phorm. 5. 1. 12.
Ubi me nominat. Idem Heaut. 2. 3. 62.
Nominor exsul. Ovid. 5. Trist. 11. 9.
Prædicari de se, & nominari volunt omnes. i. e. Nomen suum celebrari. Cic. pro Arch. 26.
Nominare, Nomen imponere. Cic. de Amicit. 26. Amor enim (ex quo amicitia est nominata) princeps est ad benevolentiam conjungendam. Idem de Senect. 77. Ego vestros patres, P. Scipio, tuque Cai Læli, viros clarissimos, mihique amicissimos vivere arbitror, & eam quidem vitam, quæ est sola vita nominanda.
Nominare, pro Declarare, ut alias dicimus, & exprimere. Cic. pro Cœl. 43. Multi a me summi atque ornatissimi viri prædicarentur: quorum partim nimia libertas in adolescentia, partim profusa luxuries, magnitudo æris alieni, sumptus, libidines nominarentur. Budæus.
Nominari ex altero. Cic. 3. Offic. 66. Ut ceteri ex patribus, sic hic, qui illud lumen progenuit, ex filio est nominandus.
Nominato quem voles de. Cic. 6. Verr. 55.
Nominare honoris causa. Cic. 2. Verr. 18. Fit obviam ei multitudini casu C. Curio, quem ego hominem honoris potius, quam contumeliæ causa, nominatum volo: etenim ea dicam, &c. l. 2. Quod nomen ejus effero, id ei contumeliosum non erit. Idem pro Quint. 28. Quem, ut ipsius dignitas poscit, honoris gratia nomino. Ex Budæo.
Nefas habent Mercurium nominare Ægyptii. Cic. 3. de Nat. Deor. 59.
Nominare, est Præsentem sistere: & ut juris Pontificii scriptores dicunt, Jus patronatus habere, hoc est Nominare designandum. Cic. ad Brut. 7. In Pansæ locum petere constituit, eam nominationem a te petimus: neque conjunctiori dare beneficium, quam nos tibi sumus: neque digniorem nominare potes, quam Bibulum. Loquitur de petitione sacerdotii. Budæus.
Nominare aliquem ad munus obeundum, i. e. Designare. Plin. Paneg. cap. 71. Cum candidatis, ut quemque nominaveras, osculo occurreres. Idem 2. Epist. 1. Illo die, quo sacerdotes solent nominare, quos dignissimos sacerdotio judicant, me semper nominabat. Idem 4. Epist. 8. & Suet. Claud. cap. 22. Id alias dicunt Cooptare, q. V. & infra NOMINATIO.
Nominare, etiam est Nomen alicujus ad Magistratum deferre criminis causa. Liv. 39. 17. Si quis quem ad se deduxisset, nomenve absentis detulisset, qui nominatus profugisset, diem certum definituros, ad quem, nisi citatus respondisset, absens damnaretur. Si quis eorum, qui tunc extra terram Italiam essent, nominaretur, ei laxiorem diem daturos, &c. Sic usi etiam Suet. Cæs. cap. 17. & 20. Plin. 9. Epist. 13. 17. & 10. 97. ⁂
In nominando. V. IN præp.
NOMINĀTUS, a, um. Partic. [ὀνομασθεὶς] Cic. 3. Off. 116. Atqui ab Aristippo Cyrenaici, atque Annicerii philosophi nominati, omne bonum in voluptate posuerunt. Idem 2. Verr. 18.
Nominatus, ior, issimus. Adj. [ὀνομαστὸς] pro Celebri. Cic. 6. Verr. 27. Quid, illa Attalica, tota Sicilia nominata, ab eodem Heio peripetasmata emere oblitus es? Augustin. de Civ. Dei, 16. 2. Quid nominatius Christo? Plin. lib. 12. cap. 9. Vicina est Bactriana, in qua bdellium nominatissimum. Nominatissimi Græciæ auctores. Priscian. de Vers. Com. p. 1327. edit. Putsch.
NOMINĀTUS, ûs. m. Varr. 9. de L. L. 1. Quod ad nominatuum similitudines animadvertendas arbitratus sum satis esse, &c.
Cum origo nominatus ostenderet contra. Varro lib. 8. de L. Lat. p. 115. meæ edit. poster. Continuo post, Item reprehendunt de casibus, quod quidam nominatus habent rectos, quidam obliquos. H. St. Exstant Segm. edit. Gothofr. 41. extr. & 42. pr.
NOMINĀTIM, Adv. [ὀνομαστικῶς, ὀνομαστὶ] Per singulorum nomina. Liv. 2. 28. Dimisso senatu, Consules in tribunal ascendunt, citant nominatim juniores.
Appellare nominatim aliquem. Cic. 7. Verr. 94. Tum appellantur e multitudine mulieres nominatim. Cæs. 2. Bell. Gall. 25.
Decernere aliquid nominatim. Cic. 7. Att. 15.
Dicare nominatim alicui opus aliquod. Plin. in totius operis præf.
Excipere aliquem nominatim. Cic. 11. Att. 7.
Excludi nominatim honore aliquo. Cic. 2. de Lege Agrar. 60.
Proferre nominatim. Cic. pro Rosc. Amer. 47. Quasi vero mihi difficile sit quamvis multos nominatim proferre, (ne longius abeam) vel tribules, vel vicinos meos, &c.
Rogare nominatim. Cic. 6. Verr. 142. Mos est Syracusis, ut si qua de re ad Senatum referatur, dicat sententiam qui velit, nominatim nemo rogetur.
Perscribere nominatim peccata alicujus. Cic. 4. Verr. 171. Furta quoque istius permulta nominatim ad socios perscripserat. Vulgo dicunt Speciatim.
Persequitur nominatim omnes voluptates Epicurus. Cic. 1. de Nat. Deor. 112.
Præcepit consulentibus nominatim. Nepos 1. 1. 3.
Nominatim, pro Expresse aliquando ponitur. Cic. 3. Off. 65. Quicquid enim est in prædio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, præstari oportere.
Nominatim & Generatim, contraria. Cic. 11. Att. 6. Tanta erat in illis crudelitas, tanta cum Barbaris gentibus conjunctio, ut non nominatim, sed generatim proscriptio esset informata.
NOMINĀTIO, ônis. f. [ὀνομασία, ὀνομαστικὴ] Plin. 4. Epist. 8. Mihi vero etiam illud gratulatione dignum videtur, quod successi Julio Frontino principi viro, qui me nominationis die, per hos continuos annos inter sacerdotes nominabat, tanquam in locum suum cooptaret. Nominationis die, i. e. Principio anni, auctore Tacito, quo sacerdotes solent nominare quos dignissimos suo sacerdotio judicent, inquit Catan.
Nominatione sua cooptare aliquem. Cic. 13. Philip. 12. In quo ego eum, ut, quod a patre accepi, filio reddam, mea nominatione cooptabo.
Nominatio consulum. Tacit. 6. Ann. 45.
Facere nominationem in locum alicujus. Liv. 26. 23. extr.
Nominatio, Figura rhetorum, de qua auctor ad Herenn. lib. 4. 43. Nominatio est prima, inquit, quæ nos admonet, ut cui rei nomen aut non sit, aut satis idoneum non sit, eam nosmet idoneo verbo nominemus, aut imitationis, aut significationis causa.
NOMINĀTOR, ôris. m. Ulp. Dig. 27. tit. 8. De nominatoribus magistratuum.
NOMINĀBĬLIS, e. Adj. Celebris. Ammian. 28. 4.

NOMINĀTĪVUS, a, um. Adj. [ὀνομαστικὸς] ut, Nominativus casus a grammaticis dicitur, quod nominat rem: & Rectus, quod a nullo cadit. V. Petron. Fragm. apud Burm. p. 688.
Nominativus, pro Nomine. Varro 7. de L. L. 35. Primum si in his esset analogia, dicunt debuisse omnes nominativos, & articulos habere totidem casus: nunc alios habere unum solum, ut litteras singulas omnes: alios tres, ut prædium, prædii, prædio, &c.
NOMINĬTO, āre. frequentat. Lucret. lib. 3. 353.

> Quod superest, si quis corpus sentire renutat,
> Atque animam credit, permistam corpore toto,
> Suscipere hunc motum, quem sensum nominitamus. Idem 6. 425.

NOMINITANDUS, a, um. Partic. ut, Cortex nominitanda est. Lucret. lib. 4. 48.
NOMINITATUS, a, um. Partic. Ferret. Mus. Lapid. p. 158. Viva Philematium sum Aurelia nominitata.
NOMENCALO, vel NOMENCULO, & contr.
NOMENCLO, āre. Mantuan. 3. Nic. Col. Quod post fata relictum est Relliquias nostri nomenclavere. Idem, Solennia sunt inclyta, quæ Pascha nomenclat Judæa vetustas.
NOMENCLĀTIO, ônis. f. [ὀνοματολογία] Columel. lib. 3. cap. 2. extr. de vineis, Ideoque in hac ipsa Italia, ne dicam in tam diffuso terrarum orbe, vicinæ etiam nationes nominibus rerum discrepant, variantque vocabula. quare prudentis magistri est ejusmodi nomenclationis aucupio, quo potiri nequeant, studiosos non demorari.
Nomenclatio & blanditia. Qu. Cic. de Petit. Cons. 32. Ea desiderat nomenclationem, blanditiam, assiduitatem, benignitatem, rumorem, spem in Republica. De populari ratione.
NOMENCLĀTOR, ôris. m. [ὀνομακλήτωρ, ὀνοματολόγος] a Nomine calando, id est vocando, quasi nominis calator, qui memoriter unumquemque vocare didicit, ut puta in foro reos, in convivio convivas: quem eundem Cic. pro Muren. 77. vocat Monitorem. Quintil. lib. 6. cap. 3. Ut Afer ingrato litigatori, conspectum ejus vitanti in foro, per nomenculatorem missum ad eum, Amas me, inquit, quod te non vidi? Cic. pro Muren. 77. Quid, quod habes nomenculatorem? Horum enim opera utebantur potissimum candidati, ut sibi in prensandis suffragatoribus nomina civium suggererent. Unde laudatur Cato, quod legem servaverit, quæ candidato nomenculatores adesse vetat, ut per se ipsum sine nomenculatore nominatim salutaret cives Romanos. Hi & Fartores quoque dicebantur, quia salutatorum nomina, ut ait Festus, velut infarcirent petitorum auribus.
Etiam in mensa adhibiti nomenculatores, qui convivas ciborum nomina & conditionem docerent. V. Plin. 32. 6. & Petron. cap. 47. conf. Popm. de Op. serv. & Lex. Pitisc. Martial. 10. 32. 23.

> Nomenculator mugilem citat notum. conf. Suet. Claud. cap. 34. August. cap. 19. & Calig. cap. 14.

NOMENCLĀTOR, ôris. m. contr. Apuleius, Et ad nomenclatorem mox citati venerunt. Cic. 4. Att. 1. Ad urbem ita veni, ut nemo ullius ordinis homo nomenclatori notus fuerit, qui mihi obviam non venerit.
NOMENCLATŪRA, æ. f. Idem quod Nomenclatio. [ὀνοματολογία] Plin. lib. 3. præf. Quædam in his nomenclaturæ nuncupentur. Idem lib. 2. 7. Cælestis nomenclatura.
NOMINETENUS, Adv. Tacit. 15. Ann. 6. 4. Usurpatas nominetenus urbium expugnationes dictitans. al. Nomine tenus.
NŌMENTUM, i. n. [Νώμεντον] Oppidum in Latio non procul ab urbe Roma. Martial. lib. 13. 15.

> Si vicina tibi Nomento rura coluntur. conf. Ovid. 4. Fast. 905.

NOMENTĀNUS, a, um. Adj. ut, Nomentanus agellus. Martial. 7. 92.
Nepos Nomentanus. Hor. 2. Serm. 1. 22.
Via Nomentana. Liv. 3. 52.
Vindemia Nomentana. Martial. 13. 119.
NŎMISMA, V. Numisma, post NUMUS.
Nŏmios, i. m. [Νόμιος] dictus est Apollo, hoc est pastor: non ex officio pastorali, &c. sed quia sol pascat omnia, quæ terra progenerat. Macrob. Sat. 1. 17.
NŎMUS, seu NOMOS, i. m. [νομὸς] Regio, præfectura. Vox Ægyptiis propria, secundum Plin. 5. 9. V. mox NOMARCHIA. conf. Idem 36. 13. Plin. 10. Epist. 23. Tu ex quo nomo sit notum mihi facere debes.
NOMARCHA, æ. m. [νομάρχης] Nomi præfectus. Plin. lib. 5. cap. 14.
NOMARCHIA, æ. f. [νομαρχία] Nomi præfectura in Ægypto. Plin. 5. 9. de Ægypto loquens, Summa pars contermina Æthiopiæ, Thebais vocatur. Dividitur in præfecturas oppidorum, quas nomos vocant, duodecim. Diodorus lib. 2. Ægyptum in sex & triginta nomos divisit. sed interpres æquivocatione deceptus, Leges pro Præfecturis transtulit, cum tamen apud Græcos Nomos pro præfectura accentum in posteriore syllaba habeat: pro lege vero, in priore. Nomos Herodotus & Satrapias pro eodem posuit: Darii regnum in viginti satrapias dividens totidemque nomos, id est regiones: unde Nomarchæ, earum regionum præfecti. Budæus.
NŎMOS, [νόμος] etiam Græcis dicitur Lex. Hinc
Nomos in carmine, ac cantilena. Suet. Neron. cap. 20. Ne concusso quidem repente motu terræ theatro, ante cantare destitit, quam inchoatum absolveret nomon. Sciendum, ait Cælius lib. 9. cap. 8. in carmine, ac cantilena, νόμον significare qualitatem vocis ac moderationem, qua vel remissiore, vel acutiore utimur. Eandem itaque cantilenam duobus tribusve nomis modulantur musici. Ratio autem nominis ea est, quia Græce νόμος, lex est. Veteres autem priusquam litteras scirent, leges cantabant, ne eas oblivioni mandarent: quod temporibus suis in more Agathyrsis fuisse Aristoteles scribit. Ergo primus posteriorum cantilenarum eodem appellarunt nomine, quo omnes vocabantur superiores. Hæc & plura Cælius. Nomorum varia nomina pete ex Plutarchi libello de Musica. conf. Boeth. 1. 14. De nomo orthio, V. Lex. Pitisc.
NŎMŎPHȲLAX, ăcis. [νομοφύλαξ] Legum custos & servator. ἀπὸ τοῦ νόμου, a lege: & φύλαξ, custos. Columel. lib. 12. cap. 3. extr. Non satis visum est, bonas habere leges, nisi custodes earum diligentissimos cives creassent quos Græci νομοφύλακας appellant, &c. Cic. 3. de Legib. 46. Græci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες creantur: nec hi solum litteras (nam id quidem etiam apud majores nostros erat) sed etiam facta hominum observabant, ad legesque revocabant. Nomophylaces igitur vocant Græci, qui legibus præessent, eosque qui illis parerent, laudibus prosequerentur & honoribus: qui autem non parerent, pœna mulctarent. [Immo & docebant leges eos, quorum officium talem disciplinam

nam postulabat. V. Ant. Vandale Diss. 8. de Gymnasiarchis &c. Puto autem Nomophylacas pro singulis legum generibus alios fuisse. Alios nempe qui leges civiles, alios qui ceremoniarum, alios qui ludis solennibus positis custodirent, &c. universis enim qui sufficerent iidem?

NOMOTHETA, vel NOMOTHETES, æ. m. [νομοθέτης] Latine Legifer, vel Legislator dicitur. Unde Solon nomothetes dictus.

N O N

NON, [οὐ, οὐκ, οὐχι, οὐδαμῶς, μή] Adv. negandi; omnibus modis, præter imperativum, jungitur. [Imperativi Ne propria particula est. q. V. Indicativo. Cic. 4. Acad. 8. Illi non dubitant, quin ea vera sint quæ defendunt.

Optativo. Virg. 2. Georg. 43.

Non mihi si centum linguæ sint, oraque centum.

Subjunctivo. Quintil. lib. 9. cap. 4. Non igitur durum sit, neque abruptum, quo animi velut respirent.

Infinitivo. Ter. Phorm. 1. 2. 4.

Amo te, & non neglexisse habeo gratiam.

Non, non sic; vel Non, non est: ita geminatum, elegantem vim habet. Ter. Phorm. 2. 1. 73.

— non, non sic futurum est: non potest. Idem Adelph. 1. 2. 21.

Non est flagitium (mihi crede) adolescentulum
Scortari, neque potare: non est, neque fores
Effringere.

Non, pro Nonne, interrogatio negativa, cui subintelligitur affirmatio. Ter. Phorm. 1. 2. 69.

Non si redisset pater, ei veniam daret? conf. Idem Hec. 3. 2. 7.

Plura occurrunt exempla in Borrich. Cogit. p. 178.

Non, per admirationem dictum. Ter. Heaut. 3. 3. 58. Atqui non opus est. S. non opus est! C. non hercle vero.

Non, respondentis negatio. Cic. 4. Verr. 106. Cognitorem ascribit Sthenio: quem? cognatum aliquem aut propinquum? non; Thermitanum aliquem honestum hominem ac nobilem? ne id quidem. at Siculum, in quo aliquis splendor, dignitasque esset? minime. [Non in responsione, cum per se Effatum efficiat, necesse est subaudiri τὸ Est, vel potius Ita est. V. quæ notavi in ITA.

Non, non. Ter. Heaut. 5. 1. 21. Opus esse argentum ut dares. M. non C. quid non? M. non inquam. C. neque ipse gnatus? M. nihil prorsus Chreme. Idem Adelph. 1. 2. 21. conf. Catul. 14. 16. & Manut. ad Cic. 1. Att. 9.

Nunquam, non si. Ter. Andr. 4. 2. 12.

Per omnes tibi adjuro deos, nunquam eam me deserturum:
Non, si capiundos mihi sciam esse inimicos omneis homines.

Nonne, V. infra suo loco & ordine.

Non etiamne. V. NE.

Non aliter, quam. Caius in l. Siquis alieni. §. ult. D. Mandati vel contra, Si mandato meo Titio credideris, & meum mandati egeris, non aliter condemnari debeo, quam si actiones tuas, quas adversus Titium habes, mihi præstiteris.

Non aliter, nisi. Cajus in l. 2. D. Quibus mod. pig. &c. Non aliter hoc facere conceditur, nisi prius ei debitum offerat.

Non ab re. Liv. 35. 30. Tamen non ab re esse Quintio visum est, sociorum aliquos, &c.

Non adeo. Ter. Eun. 5. 2. 48.

Non adeo inhumano ingenio sum, Chærea,
Neque tam imperita, ut quid amor valeat, nesciam. Ubi Donatus, Non adeo inhumano ingenio sum: h. e. Immitis non sum.

Non adhuc. Cic. de Senect. 8. Quod equidem non amisi adhuc, & video annos meos.

Non admodum delectari re aliqua. Cic. de Amicit. 49. Quid enim tam absurdum, quam delectari multis inanibus rebus, ut honore, ut gloria, ut ædificio, ut vestitu, cultuque corporis: animo autem virtute prædito, eo qui vel amare, vel (ut ita dicam) redamare possit, non admodum delectari?

Non alio modo quam. Plin. lib. 10. cap. 67. Salamandræ tantus rigor, ut ignem tactu exstinguat, non alio modo quam glacies.

Non ante. Cic. 10. Att. 4. De die nihil sane potest scribi certi, præter hoc, non ante lunam novam.

Non ausim, pro Non audebo, inquit Donatus. Ter. Eun. 5. 2. 45.

Non audio, Non libenter admitto, & consentio, interprete Donato. Ter. Phorm. 3. 2. 1. Dorio audi obsecro. D. non audio.

Non bonus. Plaut. Capt. prol. 65.

Non clam me est. Ter. Hec. 4. 1. 54.

Non continuo, si me in gregem sicariorum contuli, sum sicarius. Cic. pro Rosc. Amer. 49. h. e. Non ideo.

Non dictum est, h. e. Tanquam non dixmis. Plaut. Pœn. 4. 2. 91.

Non dico inter pecudem, sed &c. Cic. de Amicit. 48. Quid enim interest, motu animi sublato, non dico inter pecudem & hominem, sed inter hominem & saxum, aut truncum, aut quidvis generis ejusdem? h. e. Non solum, vel Nolim dicere tantum inter pecudem, &c.

Non diu apud hunc servies. Plaut. Pers. 4. 4. 65.

Non dubie. Plin. 5. Epist. 14.

Non dubia spes. Cic. 15. Fam. 4. Et provinciam ornatam, & spem non dubiam triumphi neglexi.

Non est consilium sic facere. Ter. Hec. 3. 4. 44.

Non hoc de nihilo est, quod Laches nunc me conventum esse expetit. Ter. Hec. 5. 1. 1.

Non ita est: sed uniuscujusque, &c. Cic. 1. Verr. 16.

Non est ita, Judices, non est profecto. Cic. pro Flacc. 52.

Non est quod metuas preces iniquas. Martial. lib. 5. 6.

Non est, non est in hoc homine cuiquam peccandi locus. Cic. 3. Verr. 10.

Non est, ut. Hor. 1. Epist. 12. 3.

— non est, ut copia major
Ab Jove donari possit tibi, &c. i. e. Nulla ratione fieri potest, ut copia major, &c. & ita loquuntur Græci, οὐκ ἔστιν ὅπως. quod loquendi genus crebro usurpat Lucret. ut lib. 2. 496.

— quare non est, ut credere possis
Esse infinitis distantia semina formis. & aliis plerisque locis. Ex Lamb.

Non igitur, Non ergo. Cic. de Amicit. 51. Non igitur utilitatem amicitia, sed utilitas amicitiam consequuta est. Non ergo erunt homines deliciis diffluentes audiendi, &c.

Non etiam. Quintil. lib. 9. cap. 2. Periculum tantum, non etiam offensa vitatur.

Non facile dixerim. Plin. lib. 2. cap. 3. An sit immensus, non facile dixerim.

Non fere quisquam nostræ industriæ favet. Cic. 7. Verr. 171.

Non fere quam. Cic. pro Sext. 51. Denique ex bellicis victoriis, non fere quam est invidia civium consequuta. In vetusto exemplari legitur Quenquam. [Rectius. Legi posset etiam, Non fere quem

Non fere, nisi. Cic. de Amicit. 74. Quod non fere contingit, nisi iis qui miam contemnendos se arbitrantur.

Non ideo, Non continuo, non protinus. Jurisconf. Quum decem tu dari stipulatus sis, non ideo posse te decem dari oportere intendere, quia, &c. V. Non continuo, supra.

Non imperitissimus. Cic. 1. Fam. 9. pr.

Non ita longa disputatione opus esse videtur. Cic. de Senect. 74. Mortem omnibus horis impendentem timens, quis poterit animo consistere? De qua non ita longa disputatione opus esse videtur.

Non ita multis ante annis. Cic. pro Rosc. Amer. 64.

Non ita antiqua simulacra. Cic. 6. Verr. 110.

Non ita multum tecum fuit. Cic. 4. Verr. 49.

Non ita multo post, per &c. Liv. 35. 11.

Non inepti homines. Cic. 7. Fam. 5. Sed more Romano, quomodo homines non inepti loquuntur, probiorem hominem, meliorem virum, prudentiorem esse neminem.

Non inertissimus homo. Cic. 1. Verr. 67.

Non injuria. Ter. And. 1. 1. 33.

Non jucundissimos. Cic. 4. Fam. 12.

Non magis. Plaut. Pers. 4. 3. 5.

Quod ego non magis somniabam, neque opinabar, neque censebam.

Non magis, quam. Paul. in l. Fistulam. in princip. D. de Servit. urb. præd. Sed non posse prohiberi vicinum, &c. non magis, quam si velit in triclinio suo, vel in cubiculo, aquam effundere.

Non malus. Ter. Eun. 2. 2. 43. Sed quid videtur hoc tibi mancipium? P. non malum hercle. Cic. 5. Verr. 166. Homo non malus.

Non male valeo. Plaut. Most. 2. 2. 24.

Non metuo nequid doleat quod ferias. Plaut. Bacch. 5. 5. 54.

Non minus. Liv. 1. 30. Non minus tribus publicibus præsenobus diceret.

Non minime commoveri. Cic. 6. Verr. 125. i. e. Maxime.

Non minimum corrumpunt vites. Varr. 1. de R. R. cap. 2.

Non modo. Quintil. lib. 12 cap. 10. Primi, quorum quidem opera non vetustatis modo gratia visenda sunt, clari pictores fuisse dicuntur, Polygnotus atque Aglaophon. V. Manut. ad Cic. 1. Fam. 9.

Non modo, sed etiam. Cic. de Amicit. 44. Eaque adhibeatur ad monendum, non modo aperte, sed etiam acriter, si res postulabit. Idem 1. Catil. 8.

Non modo petitum, sed ita. Cic. 1. Verr. 14. Hi sciunt hoc non modo a me petitum esse, sed ita sæpe, & ita vehementer esse petitum, ut &c.

Non modo, verum etiam. Cic. de Amicit. 11. Qui, duabus urbibus eversis, inimicissimis huic imperio, non modo præsentia, verum etiam futura bella delevit.

Non modo, sed ne. Cic. 13. Att. 9. Sed unum ejusmodi, quod nisi exercitus sciret, non modo Tironi dictare, sed ne ipse quidem auderem scribere. Liv. 28. 29. & 30. 11.

Non modo non, sed etiam. Cic. 9. Fam. 14. Contigit tibi, quod haud scio an nemini, ut summa severitas animadversionis non modo non invidiosa, sed etiam popularis esset. Sæpe omittitur posterius Non. V. p.p.

Non modo non, sed ne. Cic. 10. Att. 4. Horum ego summorum imperatorum non modo res gestas non antepono meis, sed ne fortunam quidem ipsam, qua illi florentissima, nos duriore conflictati videremur.

Non modo non, sed potius. Cic. de Amicit. 41. Talis improborum consensio, non modo excusatione amicitiæ tegenda non est, sed potius omni supplicio vindicanda est.

Non modo, pro Non modo non. Varr. de L. L. lib. 8. 2. Nunc jam primum dicam pro universa analogia, cur non modo videatur esse reprehendenda, sed etiam cur in usu quodammodo sequenda.

Non modo, pro Non solum non. Cic. 2. Philip. 107. Quos clientes nemo habere velit: non modo esse illorum cliens. conf. Tacit. 2. Ann. 26. 7.

Non modo, pro Nedum. Cic. 3. de Legib. 12. Nihil habui sane, non modo multum, quod putarem novandum in legibus.

Non multo post. Plaut. Truc. 2. 6. 42.

Non nemo, pro Nonnulli, vel aliqui. Cic. pro Lege Manil. 62. Quum esset non nemo in Senatu, qui diceret non oportere.

Non nequicquam isti unum Demetrium filium te habere, me subditum, & pellice genitum appellant. Liv. 40. 9.

Non nimis. Plaut. Epid. 3. 3. 23.

Non nimium. Plin. Paneg. cap. 78. extr. Neque enim potest non nimium esse privatis, quod principi satis est.

Nisi, non. Cic. de Amicit. 67. Sed hoc primum sentio, nisi in bonis amicitiam esse non posse.

Non vivam vesperi, nisi illanc a me scelestam abigam. Plaut. Merc. 4. 5. suppos. 2. 21.

Non nollem. Cic. 2. Fam. 15. Quod tamen fortasse non nollem, si possem ad otium.

Non omnes possunt. Cic. pro P. Sull. 23. Non possunt omnes esse patricii: si verum quæris, ne curant quidem.

Non parva exercitatio. Cic. de Amicit. 17. Magnum opus est, egetque exercitatione non parva.

Non parum facetus scurra. Cic. pro Quint. 11.

Non paulum nescio quid in rem suam convertit. Cic. pro Rosc. Amer. 5.

Non pauca suis adjutoribus large effuseque donabat. Cic. pro Rosc. Amer. 23.

Non plus quam ut virtutes, quia nonnullas curas & molestias afferunt, repudientur. Cic. de Amicit. 48.

Non possum satis narrare, quos ludos præbueris intus. Ter. Eun. 5. 7. 9.

Non pridem, inquit Festus, æque & recte frequenter dicitur ac Jam pridem, Quam pridem. Plin. lib. 14. cap. 1. Generibus non pridem illustrata

Digitized by Google

Non probus, pro Improbo. Cic. de Senect. 36. Nec tamen omnium adolescentum, sed non proborum.

Non procul abhorrea ab insania. Cic. pro Rosc. Amer. 68. Nisi tanta temeritas, ut non procul abhorreat ab insania.

Non quicquam, pro Nihil. Hor. 1. Serm. 3. 6.

— Cæsar, qui cogere posset,
Si peteret per amicitiam patris, atque suam, non
Quicquam proficeret, &c.

Non quo, pro Non quia; vel Non quod, retractationis vel reprehensionis cujusdam sui gratia. Cic. 7. Att. 15. Ut ab urbe discessi, nullum adhuc intermisi diem, quin aliquid ad te litterarum darem: non quo haberem magnopere quid scriberem, sed ut loquerer tecum absens. Idem 5. Verr. 39. Magnæ pecuniæ coactæ sunt: non quo jugerum numerum vere profiteri esset difficile &c. sed causa erat &c.

Non satis constat. Plin. lib. 12. cap. 19. Id acciderine ob iniquitatem præpotentium, an forte, non satis constat.

Non scire, pro Nescire. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 44.

Non nescius. ut, Etsi non sum nescius, & quæ temporum ratio, & quæ sua potestas sit. Cic. 13. Fam. 8.

Non secus hanc causam defendissem, ac si lege Avitus teneretur. Cic. pro Cluent. 143.

Non si. Cic. 7. Verr. 10. Non dicam, ne illud quidem, si maxime in culpa fuerit Apollonius.

Non sine. Cic. de Amicit. 64. Quia non sine magna causa sit neglecta amicitia.

Non sine diis; Proverbii speciem habet, quo admonebant Græci Sine deo id fieri, quod absque deorum favore fit: sicut a contrario Cum deo dicebant, i. e. favente numine. Græce sic effertur a Pindaro, ὁ θεῷ ἄνευ, quod reddidit Hor. 3. Carm. 4. 20.

Non sine diis animosus infans, &c.

Non solum, sed etiam. Cic. Est enim manus ejus, non ingenii solum, sed laterum etiam & virium. Idem de Senect. 12. Omnia memoria tenebat, non domestica solum, sed etiam externa bella.

Non solum, & Sed etiam, cum interpositione, ut sonantior sit compositio. Cic. 1. Fam. 9. Habui non temporum solum rationem meorum, sed etiam naturæ.

Non solum, verum etiam. Cic. de Senect. 9. Non solum, quia nunquam deserunt, ne in extremo quidem tempore ætatis, (quanquam id quidem maximum est) verum etiam quia conscientia bene actæ vitæ, multorumque bene factorum recordatio jucundissima est.

Non solum, secondo loco positum inter imparia, aliquando inter paria. Cic. pro Cluent. Plura ne dicam, tuæ me etiam lacrimæ impediunt, vestræque, Judices, non solum meæ. Idem 1. Off. 17. Ad quod est adhibenda actio quædam, non solum mentis agitatio.

Non solum, sine redditivo Sed etiam. Cic. 12. Fam. 29. Vultus mehercule tuus mihi expressit omnia, non solum animum ac verba pertulit.

Non solum, post Quoque. Liv. 28. 43. Ut meam quoque, non solum Reip. & exercitus vicem, videretur valde sollicitus.

Non tam utilitas parta per amicum, quam amici amor ipse delectat. Cic. de Amicit. 51.

Non tantum. Quintil. lib. 1. cap. 1. Et Q. Hortensii filiæ oratio, apud Triumviros habita, legitur, non tantum in sexus honorem.

Non tantum valet ut. Cic. de Amicit. 48. Angor iste qui pro amico sæpe capiendus est, non tantum valet, ut tollat e vita amicitiam: non plus quam ut virtutes, quia nonnullas curas & molestias afferunt, repudientur.

Non tantum, sed etiam. Cic. de Senect. 25. Nec vero dubitet agricola, quamvis senex, quærenti cui serat, respondere, diis immortalibus, qui me non accipere tantum a majoribus voluerunt, sed etiam posteris prodesse. In vetusto exemplari legitur, Non accipere modo hæc a majoribus voluerunt, sed etiam posteris prodere.

Non temere est, & properans venit. Ter. Eun. 2. 2. 60.

Non temere, pro Vix unquam, sive Fere nunquam. Suet. Octav. cap. 73. Veste non temere alia quam domestica usus est. Idem Calig. cap. 36. Erasm.

Non ultra quam, pro Tantum. Suet. Octav. cap. 67. Cosmum servum, gravissime de se opinantem, non ultra quam compedibus coercuit. Erasm.

Non vero, rarissime legitur. Cic. de Senect. 27. At hi quidem jam mortui sunt: non vero tam isti, quam tu ipse nugator. Ulp. Dig. l. 1. tit. 6. §. 3. Non vero in totum xeniis abstinebit Proconsul. V. Borrich. Vind. L. L. p. 148.

Non ut. Cic. 1. de Invent. 28. Nam sæpe satis est quid factum sit dicere, non ut enarres quemadmodum sit factum.

Non cuivis homini contingit adire Corinthum. Hor. 1. Epist. 17. 36. Huic proverbio locus est, quum significare volumus, esse difficile & operosum ad rem aliquam pervenire valde optabilem & expetendam. Natum est autem (ut vult Strabo) a Corinthiorum deliciis, illecebris, ac luxuria. V. quæ notat scholiastes Aristophanis in Pluto de scortis Corinthiis: & quæ Aul. Gell. lib. 1. cap. 8. de Laide meretrice, & Demosthene rhetore: & quæ Eustath. ad lib. 2. Iliad. Homeri.

Periodum hac particula claudi rarius est apud Latinos, occurrunt tamen exempla. Senec. Epist. 103. Fama utique vocem desideret, claritas non. Cic. 8. Att. 3. Eam si nunc sequor, quonam? cum illo non. Idem 14 Att. 12. Octavium sui Cæsarem salutabant, Philippus non.

Nondum, Adv. [οὔπω, οὐδέπω, μήπω, μηδέπω] i.e. Non adhuc. Cic. 11. Fam. 27. Nondum satis constitui.

Nondum dico quam hæc singula sint. Cic. 2. de Divin. 16.

Nondum manifesta sibi est. Ovid. 9. Met. 463.

Nondum omnium dierum sol occidit. Liv. 39. 26.

Nondum plane est expeditus. Cic. 4. Att. 16.

Nondum etiam. Ter. And. 1. 2. 30.

Quid hoc, intellextin', an nondum etiam ne hoc quidem? Idem Heaut. 3. 3. 36.

Nonne, [ἢ γάρ, μῶν, μή] Adv. interrogandi; ex Non & Ne compositum. Idem quod An non? Ter. And. 1. 5. 3.

Uxorem decrerat sese dare mihi hodie. nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportuit? Cic.

7. Verr. 149. Nonne publice vindicaremus? Idem 5. Tusc. 35. Quum esset ex eo quæsitum, Archelaum Perdiccæ filium, qui tum fortunatissimus haberetur, nonne beatum putaret, &c. [Hic pro Num ne ponitur, quod ipsum forsan Tullius reliquit. Omitti certe in hoc Lexico non debuit. V. Tursellin. cap. 111. de Particul.

Non pro Nonne. Cic. 1. Catil. 27. Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactari imperabis? Idem Verr. 7. 149. conf. Cæsar. Bell. Civil. 32.

Nonne, in fine positum Cic. pro Cæcin. 37. Verum ita est, uti dicis, te dejectum debeo intelligere, etiam si victus non fueris; nonne?

Nonne, indignantis & stomachantis. Lucret. 2. 17.

— nonne videre
Nil aliud sibi naturam latrare? Sic & illud Virg. 1. Æn. 41.
— mene incepto desistere victam? Turnebus.

Nonnihil, Aliquid, vel aliquantum. Ter. Adel. 1. 2. 62. Nonnihil molesta hæc sunt mihi. Cic. pro Quint. 1. Nonnihil commoveor. Nepos 25. 13. 2. Nonnihil temporis tribuit litteris.

Nonnihilo æstimare. Cic. 4. de Fin. 62. Non quia bonum sit valere, sed quia sit nonnihilo æstimandum.

Nonnullus, a, um. Adj. Aliquis. Cic. 4. Acad. 70. Etenim de ceteris sunt inter nos nonnulla commonia.

Nonnullum de alterius ingenio judicium facere. Cic. 1. Verr. 44.

Nonnullos bonos. Martial. lib. 4. 31.

Nonnulla in re forsitan consilium tuum emendare possum. Cic. pro Muren. 60.

Nonnullum semen. Virg. 1. Georg. 22. [Nisi Non ullo legendum.

Nonnulli ita interpretantur. Nepos 25. 3. 2. conf. Idem 17. 8. 1.

Nonnunquam. Adv. i. e. Aliquando. Ter. Eun. 2. 3. 76.

Cibum nonnunquam capiet cum ea, Interdum propter dormiet.

Nonnunquam & Aliquando. Cic. 5. Fam. 8. Sed quædam pestes hominum laude aliena dolentium, & te nonnunquam a me alienarunt, & me aliquando immutarunt tibi. conf. Nepos 20. 1. 6.

Nonnusquam, In aliquibus locis. Plin. lib. 14. cap. 19. Nonnusquam vini fæce, acetove condiunt.

Nōna, æ. f. una ex Parcis. Latini Nonam, Decimam, & Mortam, Parcas dixere, de quibus Gell. lib. 3. cap. 16. V. NUBTA.

Nōnăcris, is. f. [Νώνακρις] Locus in Arcadia, quondam civitas, ex Tripoli una. Vitruv. lib. 8. cap. 3. Est in Arcadia Nonacris nominata, quæ habet in montibus stillantes a saxo frigidissimos humores. Hæc autem aqua Στυγὸς ὕδωρ appellatur, quam neque argenteum, neque æneum neque ferreum vas potest sustinere, sed dissilit ac dissipatur. Conservare autem eam & continere, nisi ungula mulina, nil potest.

Nonacrius, a, um. Adj. [Νωνάκριος] pro Arcade Ovid. 5. Fast. 97.

Et matri & vati paret Nonacrius heros. Evandrum sic vocat.

Nonacrinus, a. aliud Adj. [Νωνακρῖνος] Ovid. 2. Met. 409.

Dum redit, idque frequens, in virgine Nonacrina Hæsit.

Atalanta Nonacrina. Idem 2. de Arte Am. 185.

Nemus Nonacrinum. Idem 2. Fast. 275.

Hamadryades Nonacrinæ, h. e. Arcadicæ. Ovid. 1. Met. 690.

Nōnæ, arum. f. pl. [νῶναι Suid] dicuntur in Martio, Maio, Junio, & Octobri, Sex illi dies qui primum sequuntur: in reliquis vero mensibus quatuor tantum illi dies primum sequentes. V. Rosin. Antiq. 4. 3.

Nonæ, quasi Novæ dicuntur, propter initium observationis. Vel quod ab eo die semper ad Idus novem dies computantur. Vel ideo Nonæ dicuntur, quod ante nonum diem sunt. Sive a nova Luna, quod Pontifex eo die novam lunam observaret, & visam Regi sacrificulo indicaret.

Nonæ, appellatæ, aut quod ante diem nonum Eidus semper, aut quod ut novus annus Calendæ Januariæ ab novo sole appellatæ, novus mensis, nova Luna Nonæis. Eodem die enim ab agris in urbem ad regem conveniebat populus. Harum rerum vestigia apparent in sacris Nonalibus in arce: quod tunc ferias primas menstruas, quæ futuræ sint eo mense, Rex prædicit populo. Hæc Varro lib. de L. L. 5. 4.

Nonarum aliæ quintanæ dicuntur, aliæ septimanæ. Macrob. Saturn. lib. 1. cap. 13. Januarius igitur, Aprilis, Junius, Sextilis, September, November, December, undetricenis censebantur diebus: & quintanas Nonas habebant. Martius vero, Maius, Quintilis, & October, dies tricenos singulos possidebant. Nonæ in his septimanæ erant. Hæc ille. Quintanas intellige, quod quinta dies ab initio mensis, sive a Calendis inclusive (ut nunc loquuntur) ad diem Nonarum in brevioribus mensibus: in longioribus vero Septimanas, quod hæc dies sit a Calendis septima simili modo. Et hoc non obscure colligitur ex his verbis ejusdem auctoris, quæ habentur in ejusdem libri cap. 15. Hinc aliis quintos a Calendis dies, aliis septimus Nonas facit. Meminit & Varro l. c. & Censorinus de Die natali, cap. 17.

Nonæ Caprotinæ. V. CAPROTINUS, & Lex. Pitisc. in Juno.

Nonæ Decembres. Hor. 3. Carm. 18. 10. Cic. pro Flacc. 102. O Nonæ illæ Decembres! quæ me Consule fuistis, quam ego diem vere natalem hujus orbis, aut certe salutarem appellare possum.

Nonæ Idus antecedunt, sicut & hi Calendas: Itaque in enumeratione trium illarum mensis partium, cavebant diligenter Romani, ne ante Nonas & Idus, Calendas nominarent. Proinde Nonas Idus Cal. dicebant, ne si secus nominarent, male ominosum esset. Cicero tamen 3. in Verr. 149. Calendis Nonis Idibus dixit: in quo annotat Asconius, Religioso omine nominat multitudo Nonas, Idus, Calendas. Cicero Calendis & Idibus, Nonas addit; quamvis hoc pronuntiatione solvatur, ac temporum divisione hoc dici videre possimus. Ex Turneb. 15. 14. Sed Locus Asc. mutilus est, & aliter legitur in vulgatis.

Nonagesimus, Nonaginta, Nonarius, &c. V. NOVEM.

Nondum, V. NON.

Nongenti, V. NOVEM.

Nonius, i. m. Senator Romanus. V. Plin. 37. 6 & Catull. 53. 2.

Nonius Marcellus, Grammaticus, cujus exstat libellus de Proprietate sermonum inter Auctores Latinæ Linguæ.

Nonne, Nonnihil, Nonnullus, Nonnunquam, V. NON.

Nonnus, i. m. [Νόννος] Panopolites, Poeta Christianus, qui carmine Græco Dithyrambico Dionysiaca, & paraphrasin Evangelii Johannis conscripsit. V. Suid. Voss. Poet. Gr. p. 791.

Nonnos, Vox Ecclesiastica pro Monacho. V. Voss. de Vit. Serm. 1. 6. & 2. 13. & de Orig. Idolol. 1. 24. &

Nonna, æ. f. Monacha. Hieron. Epist. 22. 6.

Nonnŭla, æ. f. Rete ad capiendas aves. V. Gloss. Isidor.

Nonnusquam, V. NON.

Nonus, V. NOVEM.

Digitized by Google

Norba, æ. f. Cæsarea, (Νῶρβα Καισάρεια) Lusitaniæ urbs, Ptolem. lib. 2. cap. 5. Vulgo *Alcantara*.
Norba, Colonia Romana in Latio. Plin. 3. 5. Liv. 2. 34. & 7. 42.

Norbānus, a, um. Adj. ut, Norbanus ager. Liv. 8. 19.
Norbanus Cogn. gentis Juniæ. V. Lex. Pitisc. & Spanh. de U. & P. Num. diss. 10.

Nōrĭcum, i. n. [Νωρικόν] Regnum quondam, dein Regio in Europa (ut lib. 2. scribit Ptolemæus) quæ limites habet ab occasu Ænum fluvium, qui medius est inter Vindelicos & Noricos: a Septentrione Danubium: ab Ortu Solis montem Cecium, qui Pannoniam superiorem disterminat a Norico: a Meridie montem Carvancam, qui est super Istriam, Alpiumque pars, quæ & ea eo Noricæ dictæ sont. Eam nunc regionem plerique Bavariam appellant. V. Lex. Pitisc.

Nōrĭcus, a, um. Adj. [Νωρικός] Hor. 1. Carm. 16. 9.
Quas neque Noricus deterreret ensis.
Castella Norica. Virg. 3. Georg. 474.
Ignis Noricus. Ovid. 14. Met. 715.
Rura Norica. Claudian. Bell. Get. 365.

Norma, æ. f. [γνώμων] Fabrorum instrumentum. Nostrates *quadram*, vulgus *squarram* vocat: ut ait Budæus. Lambin. Norma ex duabus regulis constat inæqualibus, ita conjunctis, ut angulum rectum efficiant: γνώμονα Græci, *squadram* fabri nominant. Hæc ille. Vitruv. lib. 7. cap. 3. de tectorio opere loquens, Longitudines ad regulam & lineam, altitudines ad perpendiculum, anguli ad normam respondentes exigantur.
Fallax norma. Lucret. lib. 4. 516.
Juris præscriptum, norma, & formula judicii. Cic. 2. de Orat. 178.
Legis norma. Cic. 2. de Legib. 61.
Loquendi norma. Hor. de Arte Poet. 72.
Naturæ norma, regula, præscriptio. Cic. 4. Acad. 140.
Orator norma, per translationem, pro Perfectissimo exemplo. Plin. 9. Epist. 26. Demosthenes ipse ille, norma oratoris & regula, num se cohibet & comprimit, quum dicit illa notissima, &c?
Veterum norma. Hor. 4. Carm. 15. 12.
Naturali norma legem bonam a mala dividere possumus. Cic. 1. de Legib. 44.
Acerrima aliquorum norma quædam dirigere. Cic. 3. de Orat. 188.
Dirigere vitam ad normam rationis. Cic. pro Muræn. 5. Primum M. Catoni, vitam ad certam rationis normam dirigenti, & diligentissime perpendenti momenta officiorum omnium, de officio meo respondebo.
Ad istorum normam sapiens ille. Cic. de Amicit. 18. Nunquam ego dicam C. Fabricium, M'. Curium, Ti. Coruncanium, quos sapientes majores nostri judicabant, ad istorum normam fuisse sapientes. conf. ABNORMIS.

Normŭla, æ. f. [γνωμόνιον] dimin.

Normālis, e. Adj. [γνωμονικός] Quod ad normam factum est. ut, Normalis angulus. Quintil. lib. 12. cap. ult. Normalem pro Recto posuit, qualem normæ efficit. ut ait Budæus. Aggen. de Limit. agror. p. 53. Goes. Rigores normales. V. Rigalt. Gloss. Manil. 2. 289.
Quorum designat normalis virgula sedes.

Normālĭter, Adv. Frontin. de Limit. Quæ normaliter ex rigore aguntur. Ammian. 20. 4. Cum luna e regione normaliter steterit, lumine pleno fulgebit.

Normo, āre. Diomed. Grammat.

Normātus, a, um. Partic. [γνωμονιζόμενος] Columel. lib. 3. cap. 13. Antiquam illam ciconiam infiximus, ut tanquam suppositæ basi ad perpendiculum normata insisteret.

Normatio, ōnis. f. Fragm. agrar. de limit. p. 217. Goes.

Normatūra, æ. f. Innocent. de Casis litter. p. 221. edit. Goes.

Normania, æ. f. Regio Galliæ ad Oceanum Britannicum sita, quæ a Carolo Magno devicta, fidem Christianam suscepit. Biducensium regnum videtur appellare Ptolemæus lib. 2. Al. Nortmannia.

Normani, vel **Nortmanni**, [Βιδουκέσιοι] Pars Danorum fuere, Oceani accolæ, Cimbricæque Chersonesi habitatores: sic appellati, quod Septentrionales homines essent. *Nort* enim lingua Germanice Septentrionem significat: *Man*, Virum. Hi Galliam ultra Sequanam occuparunt, & ei regioni Nortmanniæ nomen indiderunt. Dicti sunt aliquando & Suetones. Ex Andrea Althamero in Tacitum.

Nortia, æ. f. Tuscis Fortuna: quam Hetruscam deam vocat Liv. 7. 3. conf. Juvenal. 10. Sat. 74.

Norvegia, æ. f. [Χερσόνησος] Regio in Europa Septentrionalis, versus Oceanum Germanicum sita. Sub imperio est Danorum. Interpretatur Septentrionalis via. *Nort* enim Germanica lingua Septentrionem significat: *Weg*, viam.

N O S

Nos, nostrûm vel nostri, [ἡμεῖς, ἡμῶν] plurale est ab Ego, mei.
Nos inter nos. Cic. 10. Att. 4. Ego enim ad eum scribam, ut tu ipse voles, de ea re nos inter nos loquutos. Ter. Adel. 2. 4. 7.
Age, inepte, quasi nunc non norimus nos inter nos, Ctesipho.
Nobiscum assuescite mensis. Virg. 8. Æn. 174.
Nil nostri miserere. Virg. 2. Ecl. 7.
Enallage vetus est apud Tibul. 3. 6. 55.
Perfida nec merito, nobis inimica merenti. pro Merentibus. V. Broeckh. & Cerda ad Virg. 9. Æn. 525. & Voss. de Constr. cap. 55.
Nosmet, pro Nos ipsi. Plaut. Rud. 1. 2. 58. Si non moneas, nosmet meminimus. Ter. Phorm. 1. 3. 20. Nostri nosmet pœnitet.
Nosmet ipsi. Cic. 4. de Fin. 25. Sed primum positum sit, nosmet ipsos commendatos esse nobis. Idem 4. Acad. 115. Discedamus a nobismet ipsis, de sapiente loquamur.
Nosmet ipsi inter nos. Cic. 14. Att. 15. Nosmet ipsi inter nos conjunctiores simus, quam adhuc fuimus.

Noster, tra, trum: [ἡμέτερος] gen. Nostri, æ, i. Pronomen possessivum.
Noster, αὐτὸς ἀπαλλαγμένος, qui non est noster. Ter. Phorm. 1. 2. 67.
Noster quid ageret, nescire, & illam ducere
Cupiebat, & metuebat absentem patrem.
Noster ille. V. ILLE.
Noster est. Ter. Adelph. 5. 8. 29. i. e. Ex nostra familia. conf. Plaut. Mil. 2. 5. 20. & Cist. 4. 2. 48.
Noster, pro Nostri ordinis. Hor. 2. Serm. 6. 48.
— noster ludos spectaverat, una
Luserat in campo. Turnebus hunc enarrans locum, Imitatur, inquit, sermonem hominum sibi invidentium, & mirantium tam prosperam secundamque fortunam suam. Horatius, inquiunt, nostri ordinis & loci erat, & in ultima cavea nobiscum spectabat ludos inter pauperum cuneos, in campo Martio nobiscum sese exercebat, qui fortunæ filius nunc videtur, tantis auctus successibus est. Nam Senatores ludos spectabant ex orchestra: e quatuordecim ordinibus equites: & plebejorum lautiores & ditiores commodius sedebant, pauperiorum deterior ut conditio, sic & in cavea locus. In campo quoque generosi cum generosis se exercebant, pauperes cum pauperibus. Ergo juvenem Horatium olim sui fuisse ordinis dicebant, qui fortunæ indulgentia ad amicitiam Mæcenatis, opesque pervenerit, & fortunæ beneficio provectus sit ad tantam felicitatem.
Noster, pro Nostras. Ter. Eun. 2. 3. 21.
Haud similis virgo est virginum nostrarum, &c. Ubi Donatus, Nostrarum, civium scilicet, id est terræ ac patriæ nostræ. ut Virg. 2. Georg. 89.
Non eadem arboribus pendet vindemia nostris.
Ex Cic. adde exemplum. Nostrorum hominum longe ingeniosissimus. Cic. pro M. Fontejo 223. H. St.
Nostri & Externi, contraria. Plin. lib. 12. cap. 25. i. e. Latini & Græci. De balsamo.
Noster eris, Nostrorum in numero. Virg. 2. Æn. 149.
Noster, blandientis est aliquando. Ter. Hec. 5. 2. 4.
Noster socer video venit, puero nutricem adducit. Et magis hoc consuetudine dictum est, quam integritate, inquit Donatus.
Noster, i. e. Nobis favens. Dii enim nostri dicuntur esse, qui nobis favent, ut apud Virg. 12. Æn. 20.
Sin nostrum annuerit nobis victoria Martem. V. MARS. Et 10. 539.
— nec dii texere Cupentum
Æneæ venientis sui. Turnebus.
Nostra, pro Mea, moraliter dictum, auctore Donato. Ter. Eun. 2. 3. 69.
Estne ut fertur forma? P. sane. CH. at nihil ad nostram hanc. P. alia res est.
Nostra omnis lis est: i. e. Vicimus. Plaut. Cas. 2. 8. 73.
Nostri an alieni simus. Plaut. Mil. 2. 5. 21.
Nostrarum, pro Nostrum. Ter. Eun. 4. 4. 11.
— hunc oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit. Phædria. Ubi Donatus, ἀρχαϊσμὸς est figura, pro nostrum, vel nostrarum, id est quæ familiæ nostræ sunt.
Nostrum omnium adolescentia, pro Nostra omnium adolescentia. Cic. de Provinc. Consul. 40. Primum illud tempus familiaritatis ac consuetudinis, quæ mihi cum illo, quæ fratri meo, quæ C. Varroni consobrino nostro ab omnium nostrum adolescentia fuit, prætermitto. Budæus.
Nostrapte culpa facimus, ut malos expediat esse. Ter. Phorm. 5. 2. 1.

Nostras, ātis. Adj. [ἡμεδαπός] a Noster deducitur: & significat, E nostra gente vel patria. Plin. lib. 15. cap. 29. Tarentinam folio minuto, nostratem patulo, exoticam densissimo.
Nostratia verba. Cic. 2. Fam. 1.
Nostrates philosophi. Cic. 5. Tusc. 90. Nostræ sectæ.
Facetiæ nostrates. Cic. 9. Fam. 15. Mirifice capior facetiis, maxime nostratibus, præsertim quum eas videam primum oblitas Latio, tum quum in urbem nostram est infusa peregrinitas.
Nostrates gallinæ. Columel. 8. 2.
Ulmus procerior quam nostras. Idem 5. 6.

Nostrātim, Adv. i. e. Nostro more. Sisenna apud Charis. p. 196.

Noscentia, **Noscibilis**, &c. V. in NOSCO seq.

Nosco, nōvi, nōtum, [γνόω] ēre. Convenit significatione cum composito Cognoscere. Cic. 12. Fam. 4. Scriberem plura, si rem, causamque nossem.
Nosco a Græco fit: nam Græci γνώσκειν dicunt Cognoscere: γνωτὸς, Cognitum. Hinc Latini veteres non Nosco, sed Gnosco dicebant; & Gnotum, non Notum.
Noscere, percipere, comprehendere. Cic. 4. Acad. 85.
Mente. Cic. 1. de Nat. Deor. 37. Deus ille, quem mente noscimus, atque in animi notione, tanquam in vestigio, volumus reponere, nusquam prorsus apparebit.
Novi animum tuum. Ter. Heaut. 5. 3. 9. h. e. Ego probe teneo cujus sis animi: quod vulgus dicit *Cognosco tuam naturam*.
Novi tuum animum de nostris factis. Plaut. Stich. 1. 1. 4.
Nosse de facie. Cic. in Pison. 81. Habet hoc virtus (quam tu ne de facie quidem nosti) ut viros fortes, &c.
Novi & scio. Ter. And. 5. 4. 32.
Bene te novi. Ovid. 2. de Pont. 3. 49.
Unde tam bene me nosti? Hor. 2. Serm. 3. 18.
Omnes philosophiæ partes atque omnia membra tum facillime noscuntur, quum totæ quæstiones scribendo explicantur. Cic. 1. de Nat. Deor. 9.
Familiariter aliquid nosse. Quintil. lib. 5. cap. 7.
Optime unumquemque nosse. Cic. 3. Verr. 17.
Artem Romanam noverat. Ovid. 5. Fast. 105.
Excusationem noscere, i. e. Admittere. Cic. 4. Fam. 4. & 11. Att. 7.
Faciem hominis novi, Novi formam, Novi hominem. Ter. Hec. 3. 4. 25.
Faciem noverat ducis. Ovid. 8. Met. 23.
Herbas salutiferas nosse. Stat. 1. Achil. 117.
Ingenium. Ter. And. 1. 1. 26.
Leges & jura alicujus civitatis. Cic. in Pison. 30.
Locum novi. Ter. Adelph. 4. 2. 34.
Ludum. Plaut. Amph. 4. 2. suppos. 2. 32.
Nosmet ipsos noscere, difficillimum est. Cic. 1. de Legib. 58.
Omnia novi tecum. Ter. Phorm. 5. 9. 43.
Omnem rem novi. Ter. And. 4. 5. 50.
Saporem nosse. Plin. lib. 13. cap. 4.
Se quisque noscat. Cic. 1. Tusc. 52.
Teipsum nosce. Juven. 11. Sat. 27.
Venerem nosse. Plin. lib. 10. cap. 63. i. e. Coitum expertum esse.
Viam novi. Ter. Heaut. 2. 3. 7.
Vox noscitur. Stat. 5. Silv. 1. 272.
Vultum alicujus. Lucret. lib. 3. 468.

Digitized by Google

Noscor. Ovid. 1. Trist. 4. 29.

— nec noscitur olli,
Agminibus comitum qui modo cinctus erat.

Vox sola marini noscitur. Stat. 5. Silv. 1. 171.

Novi ut. Plaut Amph prol. 104.

Nam ego vos novisse credo jam, ut sit pater meus.

Noscens, entis. Partic. Catull 69. 140. — Juno
Noscens omnivoli plurima furta Jovis.

Noscentia, æ. f. Symmach. 6. Epist. 11. Fortasse quæratis quid etiamnunc referri in noscentiam meam postulem Idem 4. Epist 9.

Nōtus, a, um. Partic. [γνωσθεὶς] Plin. lib. 16. cap. 18. Alpinn & hæc arbor, nec vulgo nota.

Notus pulchre. Plin. lib. 21. cap. 6.

Ut cuiquam, qui ipse notus sibi sit, hoc est qui suam naturam, sensumque perspexit. &c. Cic 2. de Fin. 16.

Notus mihi nomine tantum Hor. 1. Serm. 9. 3.

Notus omnibus improbitate & vitiis Cic. pro Cluent. 46.

Fama super æthera notus. Virg 1. Æn. 383.

Hinc usque ad sidera. Virg 5. Ecl. 41.

Notus, Adj. [γνωστὸς, γνώριμος] ior, issimus. Cic. 4. Acad. 13. Tum ad hos notiores. &c. referre in eundem numerum solent. Idem 4. Acad. 104. Cui erant, quæ paulo ante dixi, notissima.

Notus & Obscurus, contraria. Cic. pro Muren 16. Tua vero nobilitas, Servi Sulpici, tametsi summa est, tamen hominibus litteratis & historicis est notior, populo vero & suffragatoribus obscurior.

Facere aliquem notiorem circa vitia. Quintil lib. 3. cap. 7.

Factus est notior. Ovid. 3. de Pont. 1. 51.

Notissimi inter se, quia semper pares ordines duxerunt. Liv. 8. 8.

Agamemnone notior Orestes. Val. Max. 4. 7. pr.

Notissimum evasit exemplum. Idem 8. 3. 2.

Canibus nostris non Delia notior. Virg 3. Ecl. 67.

Notus, Amicus & carus. Virg 6. Æn. 499.

— & notis compellat vocibus ultro. Servius.

Causa nota meæ ruinæ. Ovid. 4. Trist. 10. 99.

Divortia. Virg. 9. Æn. 379.

Fabula. Ovid. 2. de Arte Am. 562.

Facta. Ovid. 14 Met. 696.

Fides. Ovid. 3. Fast. 186.

Frutices aucupibus. Ovid. 1. de Arte Am. 43.

Homo. Hor. 1. Serm. 2. 31.

Insula notissima fama. Virg 2. Æn. 21.

Iter notum arripit. Stat. 1. Theb. 101.

Latro notus & insignis. Cic 12. Philip. 10.

Litora. Virg. 1. Æn 673.

Locus prodigio. Ovid. 6. Met. 321.

Locus notissimus Cæs. 4. Bell. Gall. 24.

Noti & tractati loci. Cic in Orat. 118.

Mulier nota & Nobilis. Cic pro Cœl. 31. V. NOBILIS.

Negotium alicujus vulgatum & notum Cic. 2. Q. frat. 12.

Pietatis notæ alumnus. Ovid. 14. Met. 443.

Res notæ, testatæ, & manifestæ. Cic 2. Verr. 48.

Res nota, & apud omnes pervulgata. Cic. 4. Verr. 85.

Vir dulci notus amore. Sil lib. 8. 147.

Notum mihi Cic. ad Brut. 14 Nondum erat tibi id notum.

Patent hæc, & nota sunt omnibus. Cic. pro Milon. 77.

Nota loquor. Tibull. lib 2. 3. 63.

Notum facere, Unde Notificare. Suet. Aug. cap. 65.

Ignotis nota facere simulacra corporis. Cic. 5. Fam. 12.

Notus, Qui novit. Plaut. Pseud. 4. 2 39.

Herus meus est imperiosus a. novi: notis prædicas. Phædr. 1. 12.

Virtutis expers verbis jactans gloriam,
Ignotos fallit, notis est derisui. V. Drakenb. ad Sil. 2. 98.

Notus Passive. Manut. Schol. in lib. 5. Epistolas. H. St.

Noti, Absol. Amici. Virg in Ciri, 159.

Nec mihi notorum deflectunt lumina vultus. Catull. Carm. 80. 4.
Nec tria notorum basia repperterit.

Nōtio, ōnis f. [ἔννοια, ἐπίνοια] Cognitio, intelligentia. Boethius in Comment Topic. Notio intellectus est quidam & simplex mentis conceptio, quæ ad res plures pertineat a se invicem differentes. Plin. lib. 17. cap. 28 Cujus rei rationem notionemque eodem volumine tradidit.

Intelligentiæ vis ac notio. Cic. 1 de Nat Deot. 25. Aperta simplexque mens, nulla re adjuncta, quæ sentire possit, fugere intelligentiæ nostræ vim & notionem videtur. i. e. Intelligi & concipi nequit.

Forma, species, & notio boni viri Cic. 3 Off 81.

Naturalis atque insita in animis nostris Cic. 1. de Fin. 31.

Informata notio deorum in animis nostris. Cic 2. de Nat. Deot. 13.

Insitæ & quasi consignatæ in animis notiones Cic. 1. Tusc. 57. V. CONSIGNO.

Communes notiones definitiones declarant. Cic. 4 Tusc. 52.

Complicatam animi notionem evolvere. Cic. 3. Off. 76.

Habere notionem alicujus rei Cic. 4 Acad 33. Quæ ista regula est veri & falsi, si notionem veri & falsi, propterea quod ea non possunt internosci, nullam habemus?

Dei notionem nullum animal est quod habeat, præter hominem. Cic. 1. de Legib 24.

Impressit notionem in animis Natura. Cic. 1 de Nat. Deot. 43.

Notio hic quæritur, sitne id æquum, quod ei, qui plus potest, utile est. Cic. in Topic. 83.

Notio, pro Cognitione causæ. Tacit. 3. Ann. 59. 1. Tiberius dilata notione de jure Flaminis. Liv lib. 27. 35. Medius ad Censores, non ad Senatum, notionem de eo pertinere dicantibus: Cujus sententiæ & Fabius fuit.

Notio, pro Cognitione judiciali. Ulpian. in l. 1. § Quicquid. D. De offic. præfect. orb. Sed si ultra ipsum lapidem egressum est, Præfecti urbi notio non est.

Notiones censoriæ. Gell 17. 18. V. paulo supra Liv.

Judicium Censorium, ac notionem, & illum morem severissimum magistratuum, Clodius de civitate sustulit. Cic. de Provinc. Cons. 46. ubi Verburg V.

Notitia, æ f. Idem ac Cognitio. [γνῶσις] Ter. Heaut. 1. 1. 1.

Quanquam hæc inter nos nuper notitia admodum est. Hæc eadem verba habet Cic. 2. de Fin. 14. Idem de Senect. 12. Qui sermo, quæ præcepta, quanta notitia antiquitatis?

Involutæ rei notitia definiendo aperienda est. Cic. in Orat. 116.

Mulieris nova notitia. Cic. pro Cœl. 75.

Peccati notitia est initium salutis. Sen Epist. 28.

Veri & falsi notitiam creare. Lucret lib. 4. 478.

Dare plus notitiæ alicui, Facere aliquem notiorem. Ovid. 3. de Pont. 1. 50.

Dare alicui vestigia notitiæ. Lucret lib. 2. 123.

Eripere notitiam. Ovid. 2. de Pont. 10. 5.

Facere notitiam. Ovid 4. Met. 59.

Habere notitiam alicujus rei. Quintil. lib. 6. cap. 4.

Habere notitiam feminæ, pro Concubuisse cum fem. Cæs. lib. 6. de Bell. Gall. 21.

Inhitan notitiam alicujus. Ovid 4. de Pont 6. 42.

Ingenuit notitias parvas rerum maximarum Natura. Cic. 5. de Fin. 59.

Instruere judicem notitia rerum. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Præbere notitiam. Lucret. lib. 5. 125.

Subtrahere notitiæ alicujus aliquid. Cels lib. 6. cap. 6.

Venire in notitiam alicui, Fieri notum. Ovid de Nuce 29 Spartian. Adrian. cap. 24. Quod cum in Antonini usque notitiam venisset.

Notities, ēi. f. Idem. [γνῶσις] Vitruv. lib. 6. in proœmio, Ideo notitiei parum est assequuta.

Notities hominum divis unde insita primum, &c. Lucret. lib. 5 182.

Nōtor, ōris. m. Qui ignoti notitiam dat. Sen Epist. 39. Qui notorem dat ignotus est. Idem in ludo, Si quis a me notorem petisset, te fui nominaturus, qui me optime nosti. Petron. cap. 92. Nisi notorem dedissem. V. Lex. Pitisc.

Notōrius, a, um. Adj. [γνώριμος] ut, Crimen notorium apud JCtos.

Notorium, I. n. Testificationum genus. Paulus in l. Ab accusatione D Ad Senatuscons. Turpilianum, Nuntiatores, qui per notoria indicia produnt, notoria suis assistere jubentur. Et C. de Accusationib. l. Ea lege, Verum falsis, nec ne, notoriis insimulatus sit, perpenso judicio dispici debet. Sensus hoc in loco est, Nuntiatores qui reos deferunt, per notoria, licet citra calumniæ metum accusent, debere tamen assistere suis indiciis, atque tueri notoria, quæ attulerunt, interim dum quæstio de crimine habetur. Budæus in dicta lege Ab accusatione in posterioribus Annotationibus. Turnebus 15. 20. se in quodam antiquo lexico legisse scribit, Elogium, esse contextum malorum gestorum, quod notoriam dicunt: atque ita in jure civili accipitur. V. Lex. Pitisc [Sed in Jure est Notorium, n. g

Notoria, æ. f. Subst. Epistola dicitur, quæ aliquid notum facit & indicat, aut scriptum aliquod Trebellius Pollio in Claud. cap 17 Nihil me gravius accepit, quam quod notoria tua intimasti. Alii Notoriam accipiunt pro Epistola notarii manu scripta, sed falluntur. Ita Turnebus. Apul. Met. 7. p. 189. Elmenh. Ille, qui commodum falsam de me notoriam pertulerat. Augustin. Epist. 160. Qui non accusantibus nostris, sed illorum notoria, ad quos earundem pacis vigilantia pertinebat, præsentari videntur examini. conf. Lex. Pitisc.

Noscibilis, e. Adj. Augustin. de Trin. 9. 5. Mens noscens, vel nota, vel noscibilis. Idem cap. ult

Nōtesco, [διαγινώσκομαι] ĕre. Notum fieri. Propert. lib. 13. 2. 37.

Nec minus hæc nostri notescet fama sepulchri.

Magis atque magis notescere. Catull. ad Mallium, 66. 48.

Bonis consiliis notescere volebat. Tacit. 4. Ann. 7.

Fama notescet nostri sepolchri. Propert. lib. 2. 13. 37.

Ingenia notescunt. Tacit. 16. Ann 20.

Libertis quoque ac janitoribus ejus notescere, pro magnifico habebatur. Tacit. 6 Ann 8.

Litora notescent exsilio Lucan. lib. 5. 784.

Malis facinoribus notescere. Tacit. 12. Ann. 8. 3. Idem 1. 73. 3.

Notifico, [ἐξηγνωρίζω] āre. Notum facere. Ovid. 1. de Pont. 2 12.

Atque modum culpæ notificare velis. Gell. lib. 9. cap. 3. Non. Marcell. 2. 585.

Noscito, [διαγινώσκω] āre. frequent. a Noscere. Plaut. Trin. 4. 2. 21.

Loca contemplat, circumspectat sese, atque ædes noscitat. Idem Amph. 2. 1. 80. &c.

Ducum nomina noscitare. Plin. Paneg cap. 17. Liv. 3. 28 Circumspectare omnibus fori partibus Senatorem, raroque usquam noscitare. Idem 6. 25. pr.

Noscitor. Catull. in Epithal. Juliæ, 59. 223.

— & facile insciis
Noscitetur ab omnibus.

Præfecti noscitabantur. Curt. 3. 11. 10.

Ut vix facies noscitaretur. Idem 8. 13. 24.

Noscĭtans, antis. Partic. Liv. 28. 6. Facie quoque noscitans.

Noscitābundus, a, um. Adj. [διαγνωστικός] Gell lib. 5. cap 14. de leone, Deinde sensim atque placide, tanquam noscitabundus, ad hominem accedit. h. e. Tanquam noscitans, sive agnoscens.

Noscōpion, i. n. [Νωσκώπιον] Lyciæ urbs est, apud Plinium, lib. 5. cap 27.

Nosŏcōmīum, I. n. [νοσοκομεῖον] Hospitale languentium, villa & diversorium, ad quod divertunt ægrotantes pauperes. Hieron ad Oceanum, Epist. 30. cap 2. Censum, quem habere poterat, distribuit, dilapidavit, ac vendidit. & in pecuniam congregatum, usibus pauperum præparavit. Et primo omnium nosocomion, id est languentium villam instituit, in quo ægrotantes colligeret de plateis, & consumpta languoribus atque inedia miserorum membra resoveret.

Nosodochīum. i. n. [νοσοδοχεῖον] Idem quod Nosocomium.

Nósŏra, æ. f. [Νόσωρα] Insula est maris Rubri, teste Stephano: cujus incolæ dicuntur Nosoreni.

Nosaīnæ, um. f. pl. [νοσαΐδες] a genere Calceorum muliebrium, Polluci lib. 7. cap. 22.

Nustra, &c. V. NOS.

N O T

Nŏta, æ. f. [σίγμα, σημεῖον, σύμβολον] a Nosco, nōvi, nōtum, derivatur, teste Perotto. Festus, Nota nunc significat Signum, ut in pecoribus, tabulis, libris, litteræ singulæ aut binæ: nunc Ignominiam. Hactenus Festus. Plin. lib. 11. cap. 39. Mammas homo solus a maribus habet:

habet: cetera animalia mammarum notas tantum. Cic. in Partit. 26.
Nem ut illa aonstat ex notis litterarum. De litteratura.
Rarum notæ. Cic. 5. de Fin. 74.
Arcanæ. Ovid. 3. de Arte Am. 804.
Cærula nota insignis. Senec. Hippol. 10. V. CÆRULEUS.
Genitiva nota. Suet. Aug cap. 80.
Grandibus notis maculosus. Virg. 3. Georg. 427.
Lascivis notis livida colla. Ovid. 1. Amor. 8. 98.
Purpureæ. Ovid. 6. Met. 577.
Abolere notas. Claud. de Bell. Gildon. 430.
Apponere notam ad malum versum. Cic. in Pison. 73.
Compunctus Threiciis notis. V. COMPUNGO.
Ducere notam. Hor. 4. Carm. 2. 9. De vitulo.
Excessere nondum cædis notæ de pectore. Ovid. 6. Met. 670.
Fecit notam sine vulnere. Ovid. 11. Met. 9.
Figere notas dente. Tibul. 1. 8. 38.
Impressit memorem notam dente labris. Hor. 1. Carm. 13. 12.
Imponere notam. Columel. lib. 7. cap. 9.
Monendi sumus hac nota. Quintil. lib. 1. cap. 7.
Præbere notam malitiæ. Plin. lib. 11. cap. 52. extr.
Nota & formula cujusque generis dicendi. Tria autem sunt genera, sublime, humile, medium. Cic. in Orat. 75. Sequitur ut cujusque generis nota quæratur & formula. Notam & formulam vocat, quod superius Græco vocabulo χαρακτῆρα dixerat, hoc est figuram & modum dicendi.
Ejusdem notæ. i. e. Ejusdem generis. Senec. lib. 2. Nat. Quæst. 2. extr. Ex hac nota corporum aer est. Sic, Secundæ notæ dicuntur, Quæ sunt infra primam excellentiam.
Nota, pro Scriptura usurpatur. Cic. 7. Fam. 29. Quare, Cicero mi, persevera constanter nos conservare, & Sulpicio successori nos de meliore nota commenda. Natum autem est genus istud loquendi De meliore nota, ab eo quod veteres solebant vini cados, testas, amphoras, in cellis condere notatas, id est insignibus quibusdam litteris, aut aliis notis distinctas, ad ætatem, aut præstantiam vini significandam. Hinc illud apud Hor. 2. Carm. 3. 8.

Interiore nota Falerni. Et 1. Serm. 10. 24.

—Chio nota si commista Falerni est. conf. Petron. cap. 34. Casaubonus proverbiale illud De meliore nota, ad eas notas refert, quibus in commendatitiis litteris Romani proceres utebantur, distinguere soliti serias commendationes a perfunctoriis nota privata apposita. V. in Æn. Tactic. cap. 31. Scaliger ad nummos respici putat, in quibus quicquid inscriptum impressumque est dicitur Nota. Sic nummi malæ notæ, νομίσματα κίβδηλα, &c.
Bonæ notæ vinum. V. BONUS.
Publicis notis incisa marmora. Hor. 4. Carm. 8. 13.
Priscarum litterarum notæ in robore insculptæ. Cic. 2. de Divin. 85.
Mandare notas & nomina foliis, Scribere in foliis. Virg. 3. Æn. 444.
Musicæ notæ. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Notæ sunt, Quibus compendio scribitur. Suet. Cæs. cap. 56. Exstant & ad Ciceronem, item ad familiares domesticis de rebus, in quibus si qua occultius perferenda erant, per notas scripsit, id est, sic structo litterarum ordine, ut nullum verbum effici posset: quæ si quis investigare & persequi vellet, quartam elementorum litteram, id est, D pro A, & perinde reliquas commutet. Gellius de notis Cæsaris scribit, lib. 17. cap. 9.
Notis scribere, est Compendioso scribendi genere in excipiendo uti. Modestinus, Eos, qui notis scribunt ecte præsidum, Reip. causa non abesse certum est. Suet. de Tito principe Romano, cap. 3. Budæus.
Nota, Infamia, Macula, & ignominia aliquando dicitur, sive probrum. Lucil. lib. 30.

Quem scis scire tuas omnes maculasque, notasque. Cic. 3. Off. 74. O turpem notam temporum!
Turpitudinis notis omnibus insignis homo. Cic. pro Rabir. 24.
Evadere notam. Ulpian. in l. 1. §. bestias. D. de postulan.
Eximere notæ, Remittere infamiam. Gell. lib. 4. cap. ultimo.
Ferre notam. Senec. Herc. fur. 9. Hanc ferat virtus notam?
Habere notam. Propert. lib. 1. 18. 8.
Inurere. Cic. 1. Philipp. 32. Idem 1. Catil. 13. Ubi respicitur ad veterum morem, qui servorum frontibus notas inurere solebant.
Notare insigni quadam nota & ignominia litteras alicujus. Cic. de Provinc. Consl. 25.
Laborare nota. Ulpian. in l. 2. in princ. D. de his qui notant. infam.
Subire notam. Cic. in Pison. 41. Vos autem sempiternas fœdissimæ turpitudinis notas subieritis.
Nota, aliquando ad Laudem refertur. Ovid. 1. Fast. 596.

Ille Numantina traxit ab urbe notam. i. e. Titulos & Cognomentum triumphale. Scipio enim Æmilianus ab urbe Numantia devicta, dictus est Numantinus. Virg. 3. Georg. 158.

Continuoque notas & nomina gentis inurunt. De vitulis.
Familiaris. Senec. de Benef. lib. 1. cap. 14.
Notæ, Reprehensiones. Cic. 13. Fam. 6. Plin. Epist. 137.
Censoria. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Censoriæ severitatis. Cic. pro Cluent. 129. conf. Suet. Claud. cap. 16. & Gell. 4. 12. & 20. & Buchner. ad Plin. 9. Epist. 13.
Inurere notam censoriam alicui. V. INURO.
Invitare ad notam: h. e. Ad infamiam. Plin. lib. 2. Epist. 6. Eadem omnibus pono: ad cœnam enim, non ad notam invito, cunctisque rebus exæquo, quos mensa & toro æquavi. i. e. Non ut per diversas vini species, convictoribus appositas, amici cognoscantur, quoto sint loco apud me. Sic, Allevare notam. Tacit. 1. Hist. 52. 2.
Nota, Quodcunque signum significat. Liv. 34. 61. extr. Edit nomina eorum, quibus conventis opus esset; Instruit etiam secretis notis, per quas haud dubie agnoscerent, sua mandata esse. i. e. Dat signa quibus fidem faceret Ariston se ab Annibale esse missum.
Furtivæ notæ. Ovid. 1. Amor. 4. 18.
Occultæ. Ovid. 16. Epist. 84.
Notæ amoris. i. e. Signa. Cic. 1. Att. 10.
Notæ salutis & mortis. Celsus lib. 2. cap. 6. ad finem.
Notæ, pro Signo & argumento. Ovid. 1. Met. 761.
Servitutis quædam nota inerat in illo fœdere. Cic. 7. Verr. 50.

Notas & vestigia scelerum suorum multis in locis relinquere. Cic. 4. Verr. 115.
Insignitæ notæ veritatis apparent in animis immortalibus. Cic. 1. de Divin. 64.
Argumentorum quasi notæ loci dicuntur. Cic. in Orat. 46.
Signa & notas ostendere locorum. Cic. 2. de Orat. 174.
NŎTŬLA, æ. f. Mart. Capella 1. Multicoloribus notulis variata pictura.
NOTĀRIUS, i. m. [χαρακτηριστής, σημειογράφος] Qui per notas scribit. Plin. 9. Epist. 36. Notarium voco: & die admisso, quæ formaveram, dicto. Martial. lib. 10. 62. Notarius velox. Idem 5. 53. & Quintil. 7. 2. Ergo est ταχυγράφος. Suid. in Ἀυξέντιος, τῶν ὑπογραφέων τοῦτο γενόμενος, ὃν δὴ νοταρίους Ῥωμαῖοι καλοῦσι. H. St. V. Voss. Etymol.
Notarios secretorum habebant olim Imperatores, ut apud Vopisc. in vita Aureliani cap. 36. scribitur: & alios præterea notarios, ut a Marcellino didicimus. Sed & Tribunis ac ducibus notarii (publice) dabantur, ut Trebell. in Claudii vita cap. 14. Notarium, quem refundat, unum. Ex Turnebo.
De celeritate notariorum, Martial. 14. 208. conf. Brodæi Miscell. 4. 9. Scalig. Auson. Lect. 2. 13. & Lips. Cent. 1. Epist. ad Belgas 27.
NŎTO, [σημειόω] are. a Nota deducitur, auctore Perotto. Alii volunt esse frequentativum a Nosco. Priscian. In quo similiter est notandum, quod quum a Notus sit derivatum, corripuit tamen penultimam. Nec mirum. composita enim a Notus, mutando o in i, corripiunt, ut Agnitus, Cognitus, quum Ignotus servaverit o.
Immo fit a Nota, ut etiam significatio ostendit, præterquam quod quantitas syllabica repugnat. Non facit hæc ratio pro illa deductione a Notus. Nam quum servet o, sicut Ignotus, deberet itidem habere o longum. H. St. V. & Voss. Etymol.
Notare, Signare, signum vel notam apponere. Martial. lib. 3. 21.
Aliquid notare ab alio. Liv. 27. 48. i. e. Discernere.
Animo notare. Ovid. 15. Met. 814. Idem 9. Met. 777.

— memorique animo tua jussa notavi.
Manu aliquid. Ovid. 3. de Pont 4. 18.
Oculis notat & designat ad cædem unum quemque nostrûm. Cic. 1. in Catil. 2.
Dicta alicujus mente. Ovid. 5. Fast. 10.
Dicta alicujus memori pectore. Ovid. 3. Fast. 177.
Fugam Ascylti non notavi mihi, dum hæc diligentius audio. Petron. cap. 6.
Locum. Virg. 3. Ecl. 68.
Possessiones aliquorum. Cic. 5. Philipp. 20. Subaudi Animo, ad rapinam vel prædam.
Sidera animadvertunt & notant Chaldæi. Cic. 2. de Divin. 91.
Vultus procul visentibus notabantur. Tacit. 3. Hist. 65.
Frontem calamitatis vestigiis. Cic. Post red. in Senat. 15.
Genas ungue. Ovid. 1. Amor. 6. 4.
Orationem notare & illuminare tanquam stellis. Cic. 3. de Orat. 168.
Res notare propriis appellationibus, Nomina rebus dare. Sen. de Benefic. lib. 2. cap. 34.
Res notare nominibus novis. i. e. Nomina indere. Cic. 3. de Fin. 4.
Sententias juratorum hominum discoloribus signis. Cic. 2. Verr. 40.
Tabellam cera vel sanguine. Cic. 4. Verr. 79.
Ad memoriam aliquid. V. AD.
Breviter aliquid. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Notarunt ea ad imitandum, vitandumque. Quintil. lib. 3. cap. 2.
Notare, Notis quibusdam & compendiis litterarum aliquid breviter perstringere, non omnibus litteris integrum perscribere. Quintil. lib. 1. proœm. Quantum notando consequi potuerant. Suet. Galb. cap. 5. Namque quingenties H S. quum præcipuum inter legatarios habuisset, quia notatam, non perscripta erat summa, &c. Ex Turnebo.
Notare, Ab alio dictata seu lucubrata conscribere.
Notarunt hoc annales, pro Scriptum est in annalibus. Plin. lib. 8. cap. 51. Vel potius, Hoc scriptum est in Annalibus, tanquam notabile. H. St.
Notatum annalibus. Plin. lib. 8. cap. 36.
Incisum & notatum in monumentis. Cic. pro Font. 31. Primum generis antiquitas, quam Tusculo ex clarissimo municipio profectam, in monumentis rerum gestarum incisam ac notatam videmus.
Notare, pro Animadvertere. Plin. lib. 2. cap. 8. Id luminibus accensis liquore olei notamus accidere. Plura exempla supra habes.
Notare, & animadvertere. Cic. 7. Att. 8. Diem tuum ego quoque ex epistola quadam tua, quam incipiente febricula scripseras, mihi notaveram, & animadverteram posse, pro re nata, &c.
Diuturnus usus multas res notavit, ut artem divinationis efficeret. Cic. 2. de Nat. Deor. 166.
Signa observare & notare. Cic. 1. de Divin. 34. Carent autem arte ii, qui non ratione aut conjectura, observatis ac notatis signis, sed concitatione quadam animi, aut soluto liberoque motu, futura præsentiunt.
Tempora conservare & notare. Cic. in Orat. 180.
Notat & significat quasi fastorum dies sol. Cic. 1. Tusc. 68.
Notare, Reprehendere, aut reprehendendo scribere. Ulp. in l. Julian. etiam. D. de judiciis, Quæ sententia vere non est, & a multis notata est.
Facinus alicujus memoria & nomine loci. Cic. pro Domo, 102.
Rem, non hominem senatus notavit. Cic. pro Milon. 31. conf. 14.
Perfidiam, insidias, proditionem multorum in aliquem notare. Cic. 5. Fam. 12.
Notare & designare. Cic. 2. de Orat. 236. Hæc ridentur vel sola, vel maxime, quæ notant & designant turpitudinem aliquam non turpiter.
Notare vitium aliquod. Cic. de Senect. 42. Sed notandam nimiam putavi libidinem. de Catone censore.
Improbitatem Atheniensis Hyperboli veteres Atticorum comœdiæ notaverunt. Cic. de Clar. Orat. 224.
Facile est verbum aliquod ardens, ut ita dicam, notare, idque restinctis jam animorum incendiis, irridere. Cic. in Orat. 27.
Notare hominem re aliqua. Cic. pro Cluent. 130. Homines, quos ceteris vitiis atque omni dedecore infames videbant, eos hac quoque subscriptione notare voluerunt.
Notare aliquem in perpetuum. Cic. in Brut. 216. Motus Curionis erat is, quem & C. Julius in perpetuum notavit, quum ex eo, in utramque partem toto corpore vacillante, quæsivit, Quis loqueretur e lintre? i. e. Sic notavit, ut ea nota fuerit perpetua.

Digitized by Google

Maledicto communi notari. Cic. pro Corn. Balb. 56.
Notari & vituperari sine vitiorum cognitione satis insignite improbus non potest. Cic. 2. de Orat. 49.
Stultus & improbus hic amor est, dignusque notari. Hor. 1. Serm. 3. 24.
Notari ignominia. Cic. 6. Fam. 6. Deinde ut in eam civitatem boni viri, & boni cives, nulla ignominia notati, non revertantur, in quam tot scelerum condemnati reverterunt.
Notari infamia. D. de iis qui notantur infamia.
Notari, subaudito τῇ Infamia. Ulpian. in l. 1. §. Bestias. D. de postulando, Ergo qui locaverit, solus notatur, sive depugnaverit, sive non.
NOTANS, ntis. Partic. Nepos, 25. 18. 3. Juliam familiam ordine enumeravit, notans qui e quo ortus, &c. Petron. cap. 103. Frontes notans inscriptione solerti.
NOTANDUS, a, um. Partic. [σημειωτέος] ut,
Facta notanda ab eventu. Ovid. 2. Epist. 86.
Mores notandi sunt cujusque ætatis. Hor. de Arte Poet. 156.
NOTĀTUS, a, um [σημειωθεὶς] Partic. Cic. 7. Verr. 173. Nolo eos Judices, quos ego proberim atque delegerim, sic in hac urbe notatos, isto absoluto ambulare, ut non cera, sed cœno obliti esse videantur.
Triomphis ac monimentis notati populi. Cic. pro Font. 2. Partim modo a nostris imperatoribus subacti, modo bello domiti, modo triumphis ac monimentis notati, modo ab Senatu agris urbibusque multati sunt. De Gallis.
Indoluit se notatam. Ovid. 9. Met. 261.
Charta notata meis digitis. h. e. Scripta. Ovid. 2. Epist. 62.
Scelere & furore notatus homo. Cic. pro Domo 68.
Falce notata legor OEnone. Ovid. 5. Epist. 22.
Vera atque insigni turpitudine non falsa invidia judicia notata, atque dedecore & infamia operta. Cic. pro Cluent. 61.
Distincta ac notata castris via. Cic. de Provinc. Consul. 4.
Notatum in sermone, quid quoque modo caderet. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Descripta, notata, præcepta sunt ista a nobis. Cic. 4. de Fin. 61.
Verbis Latinis melius quam Græcis hæc notata sunt. Cic. 3. Tusc. 9.
Compar. Auct. ad Herenn. 3. 37. Quo nobis notatior sit similitudo.
Superl. Notatissimus omnium scelerum libidinumque maculis. Cic. pro Domo 93.
NOTĀTIO, ōnis. f. [σημείωσις] Nota & animadversio dicitur. Cic. 2. de Divin. 45. Cæli enim distributio, quam ante dixi, & certarum rerum notatio, docet unde fulmen venerit, quo concesserit.
Notatione & laude digna. i. e. Animadversione, consideratione. Cic. de Clar. Orat. 65.
Notatio naturæ & animadversio peperit artem. Cic. in Orat. 183.
Temporum notatio. Cic. de Clar. Orat. 74.
Prædictio & notatio vitæ cujusque. Cic. 2. de Divin. 87. Chaldæis in prædictione & in notatione cujusque vitæ ex natali die, minime esse credendum.
Notatio Censoria. Cic. pro Sext. 55. Ut Censoria notatio, & gravissimum judicium sanctissimi magistratus de Rep. tolleretur. Al. Notio. Idem 3. Off. 111. Indicant notationes, animadversionesque Censorum. i. e. Notæ & punitiones. Quædam exemplaria legunt hic Notiones, V. Græv.
Notatio apud Rhetores, quæ & Etymologia. Cic. Topic. 10. Notatio est, cum ex vi verbi argumentum aliquod elicitur. Quintil. lib. 1. cap. 6. p. 78. Burm. Etymologia, quæ verborum originem inquirit, a Cicerone dicta est Notatio, quia nomen ejus apud Aristotelem invenitur σύμβολον, quod est Nota. Nam verbum a verbo ductum, id est Veriloquium, ipse Cicero, qui finxit, reformidat. V. ETYMOLOGIA.
NOTĀBĬLIS, e. Adj. [σημειωτὸς] Quod notari potest. Columel. lib. 3. cap. 21. Quo vitis neque folium notabile gerit.
Candore notabilis ipso. Ovid. 1. Met. 169.
Turpitudine notabilis. Ulpian. in l. 1. §. Secundo loco. D. de postulan.
Notabilis fœditas voltus erat Hipponacti: h. e. Insignis & aperta. Plin. lib. 36. cap. 5.
Urbium dirutarum fundamenta vix notabilia. i. e. Ruinæ ipsæ vix apparent. Senec. 1. de Ira. 2.
Notabilis, Reprehendendus. Quintil. 9. 4. p. 853. Burm. Illic minus sunt notabiles, quia genus sermonis proprium est. [Supple, Ad reprehensionem, ex p. 858.
In pejus notabile. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Notabilis, pro Insignis: In bonam partem acceptum. Suet. Calig. cap. 14. Accessit ad immensum civium amorem notabilis etiam externorum favor. Cic. 5. Fam. 12. Si vero exitu notabili concluduntur, expletur animus jucundissima lectionis voluptate.
Constantia notabilis. Tacit. 3. Hist. 54. 4.
Introitus. Tacit. in vita Agric. 40. 3.
Opera. Tacit. 1. Hist. 44. Ob aliquam notabilem illa die operam.
Notabile est illud. Plin. 6. Epist. 33. Notabilis prorsus res & mira.
Notabilem se facere. Plin. 9. Epist. 13.
Notabile jurgium inde fuit. Tacit. 2. Hist. 53.
Notabilis tempestas. Tacit. 1. Hist. 38.
Compar. Auct. Dialog. de Orat. cap. 8. 5. Quo sordidius & abjectius nati sunt, quoque notabilior paupertas.
Notabilior, in malam partem: ut, Cædes notabilior. Tacit. 3. Hist. 25.
NOTABILĬTER, Adv. [σημειωτικῶς] Plin. 5. Epist. 17. Expalluit notabiliter, quamvis palleat semper. i. e. Ita ut perciperetur. conf. Ammian. 30. 2. pr. & Suet. Aug. cap. 87.
Turbans notabilius. Tacit. 2. Hist. 55. 4.
NŌTĀCŬLUM, i. n. Min. Fel. Oct. cap. 31. Nos non notaculo corporis, sed innocentiæ ac modestiæ signo facile dignoscimur.
NOTESCO, V. NOSCO.
NŎTHUS, aliquando Subst. aliquando Adj. [νόθος] Non legitimum. Quintil. lib. 3. cap. 6. extr. p. 263. Burm. Nothum, qui non sit legitimus, Græci vocant. Latinum rei nomen, ut Cato quoque in oratione quadam testatus est, non habemus, ideoque utimur peregrino. Virg. 7. Æn. 283.
Supposita de matre nothos furata creavit. Idem 9. 691.
Nothus, ante legitimum natus, legitimus filius fit. V. Quintil. lib. 3. cap. 6. extr. De jure nothorum plura habes in Lex. Pitisc.
Mulier notha Atys. i. e. Non vera mulier. Catul. de Berecynth. 61. 27.
Nothum Græci appellant, Quicquid non legitimum esse volunt, nec verum: ut Nothum Atticismum dicunt, Non verum schema Atticum, sed adulterinum, spuriumque.
Lumen nothum. Catull. Carm. Sæc. 35. 15.
Tu potens Trivia & notho es
Dicta lumine Luna. Lucret. 5. 575.
Lunaque sive notho fertur loca lumine lustrans,
Sive suam proprie jactat de corpore lucem.
Pulli nothi. Columel. lib. 8. cap. 2. de gallinis.
Nothos appellant Arabicos elephantes Indicis minores, teste Plin. lib. 8. cap. 1.
NOTHIA, orum. n. pl. [νοθεῖα] Græci appellant, Eam partem, quæ ex bonis paternis lege Atheniensium nothis dari poterat. Budæus.
NŎTIA, æ. f. [νοτία] Gemma est cum imbribus cadens, unde & Ombria alio nomine dicitur: eosdem effectus habens quos Brontia. Plin. lib. 37. cap. 10.
NOTISCO, NOTIO, NOTITIA. V. NOSCO.
NŎTIUM, i. n. [Νότιον] teste Homero lib. Iliad. 2. Urbs est in Æolia. Est & Notium, Hiberniæ promontorium Ptolemæo lib. 2. Anglice, *Miss-sen head.*
Notium mare, [Νότιον πέλαγος] a Græcis dicitur ea maris Mediterranei pars, quæ est inter Ligusticum & Siculum, alio nomine a Tuscia, quam alluit, Tuscum appellatum. Plin. lib. 3. cap. 5. A Ligustico usque ad Siculum insulam, Tuscum: quod ex Græcis alii Notium, alii Tyrrhenum, e nostris plurimi inferum vocant.
NOTION, i. n. Herba, quæ & Cucumis silvaticus. Apul. de Herb. cap. 113.
NOTO, are. V. NOTA.
NŎTUS, i. m. [Νότος] Ventus Meridionalis, Auster. Ab humore dictus: νοτὶς enim Græce, Latine humor dicitur.
Albus Notus. [Λευκόνοτος] Hor. 1. Carm. 7. 15. Albus, i. e. Purus, non nubilus, ut fere solet.
Nubifer. Valer. 2. Argon. 506. Ovid. 3. Epist. 58.
Præceps. Ovid. 10. Epist. 30.
Tepidus. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 271.
Procellosi. Ovid. 2. Epist. 12.
Violentus. Virg. 6. Æn. 356.
Evolat alis madidis. Ovid. 1. Met. 264.
Fugit citius Noto. i. e. Vento quovis. Virg. 5. Æn. 242.
Remugiens udo Noto sinus Ionius. Hor. Epod. 10. 20.
Tendunt vela Noti. Virg. 3. Æn. 268. ubi item pro quovis vento ponitur.
Vexata ingenti Noto unda. Senec. Herc. fur. 12.
NOTIUS, a, um. Adj. [νότιος] Australis. ut, Polus Notius. Hygin. P. Astron. 1. 5. Manil. 1. 427.
Tum Notius piscis, &c.
NOTIĀLIS, e. Adj. Idem quod Notius. Avien. Phænom. 552.
—jacet in Notialia nubila pronus.

N O V

NOVA Mœnia, [νέον τεῖχος] Sarmatiæ urbs in Europa, Ptolemæo lib. 3. cap. 5. Hodie Album Castrum: vulgo *Weissenburg.*
NŎVĀCŬLA, æ. f. [ξυρὸν] Culter rasorius: a Novo, novas, quod novare, id est novam facere videatur. V. Scalig. in Ætnam Severi, 57. Cic. 1. de Divin. 32. Ita cotem in comitium allatam, inspectante & rege & populo, novacula esse discissam. conf. Liv. 1. 36. Phædr. 5. 8.
Cursu volucri, pendens in novacula
Calvus, &c.
Novacula, pro quovis Cultro. Columel. lib. ult. cap. 54. Raporum, inquit, quam rotundissima sumito, eaque si sint lutosa detergito, & summam cutem novacula decerpito.
NOVALE, NOVALIS, V. post NOVO in NOVUS.
NŎVĀNUS, i. m. Fluvius est in agro Picenati, trans Appenninum, qui æstivis solstitiis supra modum augetur, & circa brumam siccatur. V. Plin. lib. 2. cap. 103.
NŎVĀRIA, æ. f. Oppidum est Italiæ, in tractu Transpadano, cujus meminit Plin. lib. 3. cap. 17. Vulgo *Novara.*
NOVATIO, NOVA, NOVELLATUS, NOVELLO, NOVELLUS, NOVO, V. NOVUS.
NOVELLIUS TORQUATUS, Mediolanensis quidam fuit temporibus Tiberii Cæsaris, qui gestis honoribus a Prætura ad Consulatum usque pervenit, & Tricongius cognominatus est, quod tres congios vini uno impetu epotaverit, ut ait Plin. lib. 14. cap. 22.
NŎVEM, [ἐννέα] nomen numerale indecl.
In novem & dies & libros distributus sermo. Cic. 3. Q. frat. 5.
Dies novem epulata gens. Virg. 5. Æn. 762.
NOVIES, Adv. [ἐννάκις] Novem vicibus. Varro 1. de R. R. cap. 2. Hoc ter novies cantare jubet.
Styx novies interfusa. Virg. 4. Georg. 480.
NOVĒNI, æ, a. Adj. [ἀνὰ ἐννέα] Distributiv. nonnunquam Idem quod Novem. Plin. lib. 3. cap. 5. Novenorum ita conceptu dierum. Liv. 27. 37. Decrevere item Pontifices, ut virgines ter novenæ per urbem euntes carmen canerent.
Anni noveni. Ovid. 8. Met. 171.
Terga novena boum. Ovid. 12. Met. 97.
NŌNUS, a, um. [ἔνατος] Adj. numerale ordinis. Plin. lib. 18. cap. 12. Et a sementa nonnisi nonis mensibus in aream redeunt.
Ætas nona agitur, pejoraque sæcula ferri Temporibus. Juven. 13. Sat. 28.
Annum nonum superans. Hor. 4. Carm. 11. 1.
NOVĒNĀRIUS, a, um. Adj. [ἐννεαδικὸς, ἐννεάδικος] ut, Novenarius numerus. Plin. lib. 17. cap. 11. Sulco, qui novenarius dicitur.
De numero novenario. V. Mart. Capell. 2. Auson. præf. Idyll. 11. & Censorin. de Die natali cap. 14.
Novenaria regula. Varr. de L. L. lib. 8. 49.
NONĀNUS, a, um. Adj. ut, Miles nonanus, i. e. Ex legione nona. Tacit. 1. Ann. 23. 6 & 1. 30. 5.
NONĀRIUS, a, um. Adj. [ἐνατιαῖος] a Nona hora, unde Nonariæ meretrices, Quæ quod hora nona cellas aperirent, & prostare inciperent, dictæ sunt. Pers. 1. Sat. extr.
Si Cynico barbam petulans nonaria vellat. Budæus.
NONŬPLUS, a, um. Adj. numerale relativum, quo utuntur Mathematici.

NON-

Digitized by Google

NONCUPLEX, Adj. numerale Multiplicativum a Relativo derivatum apud eosdem.

NONUSSIS, Novem asses. Varr. de L. L. lib. 4. 36. Ab tribus assibus tressis, & sic pro portione usque ad nonussis.

NOVEMBER, bris. m. [illegible] Nomen undecimi mensis. Sic dictus quod a Martio, unde annum inchoarunt antiquitus Latini, nonus esset. Auson. Ecl. 7. 11.

Sidera præcipitas pelago, intempeste November.

Novembris recto casu dicitur a Catone apud Priscian lib. 6. Mense Octobri fecimus, Novembris reliquus erat. Ubi Adjective ponitur. V. Lex. Pitisc.

NOVEMBRALIS, e. Adj. Mantuan. Calendas ante Novembrales.

NOVENDIALIS, e. Adj. [illegible] ut, Novendiale sacrum, Quod mortuo fieri solebat nono die postquam erat sepultus. Livius 1. 31. Novendiale sacrum publice susceptum est. Cic. 3. Q. frat. 5. Novendialibus his feriis.

Novendiales cineres Hor. Epod. 17. 48.

Novendiales dissipare cineres. Amarè dixit, quod quo die religiosa solebant coli mortui sacris & ludis, venefica impie & scelerate eorum cineres fultra esset dissipare, & eorum busta violare, qui justis perfectis consecrati videbantur. Turnebus. V. Lex. Pitisc. in Feriæ.

NŎVENSĬLES Dii, a novenario numero sic dicti, secundum aliquos, qui novem in Sabinis Deos constitutos volunt, inter quos Larem, Vestam, Fortunam, Fidem numerant. V. Varr. 4. L. L. 10. Alii a novitate vocem deducunt, quasi novissime sallantes, i. e. Nuperrime in deorum numerum recepti. V. Gyrald. Syntagm. 1. Hist. Deor. & Cæl. Calcagn. 1. Epist 29. conf. item M. Victorin. lib 1. Art. Gram cap. de Orthog. extr.

NŌNĀGINTA, [illegible] nomen numerale indecl. Plin. lib. 7. cap. 48. Ex nobili domu nonaginta novem.

Annos nonaginta natus Masinissa. Cic. de Senect. 34.

Nonaginta dies. Auson. Eidyll. 14. 1. & 16.

NONĀGĒNI, æ. a. Numer. distributiv. pluraliter tantum utimur, & sæpe in neutro.

Nonageni gradus. Plin 36. 13.

NONAGIES, Adv. [illegible] Plin. lib. 2. cap. 108. Nonagies octies centena & decem & octo. Cic. 5. Verr. 165. In alteras decumas ferme ad nonagies, sic per triennium ad hanc frumenti emptionem Siciliensem prope centies & tricies erogatum est.

NONĀGĒSIMUS, a, um. [illegible] Adj. ordinis ex Nonaginta. Cic. de Senect. 15. Qualem Isocratis, qui eum librum, qui Panathenaicus inscribitur, quarto & nonagesimo anno scripsisse dicitur, vixitque quinquennium postea.

NONĀGĒNĀRIUS, a, um. Adj. [illegible] Qui nonaginta annos natus est. Nonagenarius, pro Nonagesimo: ut, Nonagenarius motus. Plin. lib. 2. cap. 15.

NONAGIESCŬPLUS, a, um. Adj. Nonagies tantum.

NONAGIECŬPLEX, Quod nonaginta modis factum est, vel Quod in nonaginta partes dividi potest.

NONGENTI, contr. ex NONINGENTI, æ, a. [illegible] i. e. Novies centum. Cic. pro Flacc. 91. Falcidius emerat H. S. nongentis millibus. Quatuor millia & nongenti pedes. Columel. lib. 5. cap. 2. Al. Noningenti.

NONGENTIES, Adv. Vitruv. 1. 6. Al Noningenties.

NONINGENTENI, & NONINGENI, NONINGENTESIMUS & NONGENTESIMUS, NONINGENTENARIUS & NONGENTENARIUS, &c. in Elementis Arithmetices Henr. Glareani.

NOVENNIÆ, Civitas Thraciæ, quæ & Amphipolis dicitur.

NOVENSILES, V. NOVEN.

NŎVERCA, æ. f. [illegible] dicitur (auctore Festo) Quam quis sublatis liberis novam uxorem ducit, arcessendæ familiæ gratia. Virg. 3. Ecl. 33.

Est mihi namque domi pater, est injusta noverca.

Noverca filii. Cic. pro Orat. 108. Ab hac indole jam illa matura, uxor generi, noverca filii, filiæ pellex.

Dira. Ovid. 12. Epist. 188.

Funesta. Senec Hippol. 12.

Injusta. Virg. 3. Ecl. 35. V. supra.

Mala. Virg. 3. Georg. 282.

Sæva. Virg. 2. Georg. 128.

Scelerata. Ovid. 15. Met. 789.

Terribilis. Ovid. 1. Met. 147.

Tristis. Plin. lib 7. In præf Ut non sit satis æstimare parens melior homini, an tristior noverca fuerit. De Natura.

Inducere novercam filiis. V. INDUCO.

Noverca umbra: h a Contraria & inimica. Plin. lib. 17. cap. 12. Quibusque satis umbra aut nutrix, aut noverca est. V. Jan. Guil. Laurenb. Antiqu. p. 65. in voce Canabula.

NOVERCĀLIS, e. Adj. [illegible] ut,

Delinimenta novercalia. Maximus in l. 4. D. de inoffic. testam. Quod plerique parentes faciunt, maligne circa sanguinem suum inferentes judicium, novercalibus delinimentis instigationibusve corrupti.

Manus novercales. Senec. Herc. fur. 13.

Odia. Tacit. 1. Ann. 6. 4. & 12. 1.

Stimuli novercales. Claud. in præf. lib. 2. de Raptu Proserp. 29.

NOVERCOR, ari. Sævitiam novercæ exercere. Sidon. Apoll. 6. Epist. 16. Quorum imbecillitati quodammodo novercaretur. Sic dicunt, Novercante Fortuna; quod tamen improbat Voss. de Vit. serm. 4. 14.

NŎVIŎDŪNUM, i. n. [illegible, Ptolem] Trium oppidorum in Gallia nomen. Est enim Noviodunum in Suessionibus, de quo Cæsar lib. 2. Bell. Gall. 12.

Alterum in Biturigibus. Cæs. 7. Bell Gall 12. Ille oppidum Biturigum, positum in via, Noviodunum oppugnare instituerat. Erat autem hoc Noviodunum in eo itinere, quo ab Aurelia itur in Bituriges.

Tertium in Heduis. Cæs. 7. Bell. Gall. 55. Noviodunum erat oppidum Heduorum, ad ripas Ligeris opportuno loco positum. huc Cæsar, &c.

NŎVIŎMĀGUM, vel NŎVŎMĀGUM, i. n. Insignis urbs Geldriæ ad Vahalim Auson. Mosell. 11.

Novomagum, divi castra Inclyta Constantini.

NOVISSIMUS, NOVITAS, NOVITER. V. NOVUS.

NŎVIUM, i. n. [illegible] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Tarraconensis Hispaniæ urbs. Vulgo *Noya.*

NŎVIUS, i. m. [illegible] Fluvius Britanniæ, auctore Ptolemæo lib. 2. cap. 5.

Novius, etiam Poeta quidam fuit, qui fabulam, citatam a grammaticis, Fullones inscripsit, quo in verbo inest infanda obscænitas. V. suo loco. Ab hoc Noviani fullones dicti. Turneb.

NOVO, are. V. NOVUS.

NOVOCOMUM, vel NŎVUM CŌMUM, i. n. [illegible] Oppidum situm ad radices Alpium, ad lacum Larium. Strab. lib. 4 Suet. Jul. cap. 28. n. 3. Hodie *Como.* V. Sigon. de Ant. Jur. Ital. 3. 2. V. & COMUM.

NŎVŌCŌMENSES, ium. m. pl. [illegible] dicti sunt quos Comum C. Cæsar colonos deduxit. Fuerunt autem quinque millia, a quibus quingenti Illustrissimi Græci fuerunt, qui oppido nomen relinquentes, & Novumcomum appellantes, Novocomenses oppidanos vocavere. Hos civitate donatos, in colonorum numero descripsit. Strab. 5.

NŎVUS, a, um. Adj. [illegible] Recens. Ter. Adelph. 4. 7. 4.

— sem alia flagitia ad te ingentia

Boni illius adolescentis. M. ecce autem! D. nova,

Capitalia. Ovid. 1. Met. 1.

In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora.

Nova & inopinata hæc tibi sunt. Cic. 4. Verr. 24.

Accidit novum. V. ACCIDO.

Afferebatur nihil novi jamdiu ad nos. Cic. 2. Fam. 13.

Apportare novi aliquid. In APPORTO.

Auditur nihil novi. Cic. 8. Att. 14.

Dicam nihil reconditum, nihil exspectatione vestra dignum, nihil aut inauditum vobis, aut cuiquam novum. Cic. 1. de Orat. 137.

Ede quid portes novi. Senec. OEdip. 11.

Nihil erat novi in ejus epistola. Cic. 15. Att. 29.

Alicui rei novus. Tacit. in vita Agric. cap. 16.

Ædes novæ. Plaut. Most. 1. 2. 8.

Æstas. Virg. 1. Æn 434.

Amator novus. Plaut. Truc. 4 2. 12.

Anguis novos positis exuviis. Virg. 3. Georg. 437.

Annus novus, non uno modo dici videtur. Est enim sæpenumero initium anni, ut novum ver, nova æstas, veris & æstatis initium Ovid. 1. Fast. 149.

Dic age frigoribus quare novus incipit annus? Novus etiam annus interdum Pars illa anni est, quæ novas fruges, novosque fructus parit. Tibull. 1. 1. 18.

Et quodcunque mihi pomum novus educat annus

Libatum Agricolæ ponitur ante deo. Sic Æstatem novi anni dixisse videtur Gellius, quod æstas novas fruges afferat. Ejus verba sunt pr. lib. 8. Ambulabamus autem in litore, quum jam advesperasceret æstate anni novi. Sed

Erat & Annus novus, Primus annus imperii alicujus imperatoris. Seneca pr. Apoth. Claud. Quid actum sit in cælo ante diem tertium Idus Octobris, Asinio Marcello, Acilio Aviola Coss. anno novo, initio sæculi felicissimi, volo memoriæ tradere Hæc Turneb. Advers. 23. 8. Plura dabit Tibulli interpres Broeckh. & ad Gall. Oisel. ubi Viri docti tamen legunt Æstate anni nona.

Ars nova. Nepos 1. 5. 3.

Artes novas versat. Virg. 1. Æn. 661.

Bella nova movere. Virg. 6. Æn. 820.

Carmina nova, Magna & miranda. Virg. 3. Ecl. 86. Servius.

Conjux. Seneca Octav. 6.

Consilia nova versat pectore. Virg. 1. Æn. 661.

Consilium novum. Nepos 18. 8. 4.

Crimina. Virg. 2. Æn. 98.

Factum. Ovid. 8. Met. 96.

Forma viri. Virg. 3. Æn. 591.

Fronde nova viret viscum. Virg. 6. Æn. 206.

Fruges. Virg. 1. Georg. 22.

Furor novus, Inopinatus. Virg. 5. Æn. 670.

Homines novi dicuntur, Quorum nulli majores clari fuere, sed ipsi per seipsos clari esse incipiunt, & honores in civitate assequi. Cic. 7. Verr. 181. Videmus quanta sit in invidia, quantoque in odio apud quosdam homines nobiles, novorum hominum virtus & industria. Idem 5. Fam. 18. V. Manut. ad Cic. 1. Fam. 7. conf Sigon Ant. jur. Civ. Rom. 2 20. Appianus dicit, [illegible] App. libro. 2. Bell. civilium 428. H. St.

Homo novus etiam is dicebatur qui magistratum ceperat, quem ante nemo majorum ipsius gessisset. V. Sigon. ad Liv. 7. 2. pr.

Hospes. Virg. 4. Æn. 10.

Insula. Liv. 39. cap. ult extr. Haud procul Sicilia insulam, quæ non ante fuerat, novam editam e mari esse.

Lex recens & nova. Cic. pro Flacc. 13.

Locos novos explorare, Non visos prius, Ignotos. Virg. 1. Æn. 311.

Luna, Novilunium. Cic. 10. Att. 4. V. LUNA.

Maritus. Ter. Adelph. 5. 8. 16.

Novus maritus anno demum quinto & sexagesimo

Fiam.

Mens nova. i. e. Insolita. Hor. 3. Carm. 25. 3.

Modo novo. Ter. Phorm. 5. 8. 79.

Neque hujus sis veritus feminæ primariæ,

Quin novo modo ei faceres contumelias.

Monstra, Insolita. Senec Octav. 5. 2.

Mos. Cic. 2. de Lege Agrar. 26.

Mores novi, Incolti & indomiti. Plin. lib. 11. cap. 37.

Nupta nova. Ter. Adelph. 4. 7. 35.

Orbis novus; ut Americam novum orbem appellare solemus, ita Augusti imperio Germania armis penetrata, novus orbis vocabatur. Ovid. ad Liv. 315.

Fluminaque & montes, & nomina magna locorum,

Et siquid miri vidit in orbe novo. Sic & Britannia alter orbis censebatur.

Pavor. Virg. 2. Æn. 228.

Pestis nova adest. Ovid. 9. Met. 200.

Prodigium. Virg. 3. Æn. 565.

Proles. Hor. Carm. sæcul. 19.

Res. Cic. 7. Fam. 19. Nihil te ad me postea scripsisse demiror, præsertim tam novis rebus.
Res nova & admirabilis. Cic. 2. de Lege Agrar. 90.
Res inusitata & nova. Cic. 3. Att. 24.
Res novæ & insignes diutius in animo manent. Auctor ad Heren. 4. 36.
Res novas moliri, Turbare statum reip. Paterc. 2. 125. 1. & 2. 129. 1.
Rebus novis gaudere. Lucret. lib. 5. 171.
Rebus studere. Cic. 1. in Catil. 3.
Ritus. Hor. 3. Carm. 1. 45.
Sole novo terras irrorat Eous. Virg. 1. Georg. 288.
Spes novas donare. Hor. 4. Carm. 12. 19.
Tumultus. Hor. 2. Serm. 2. 126.
Verba. Hor. 4. Carm. 2. 10.
Urbem novam condere. Virg. 1. Æn. 526.

Novissimus, a, um. Superl. [[illegible], [illegible]] Ultimus, postremus: quod quæ recenter fiunt, ultimum locum habeant. Cic. pro Rosc. Com. 30. Itaque perbrevi tempore: qui ne in novissimis quidem erat histrionibus, ad primos pervenit Comœdos. I. e. Non tanti fiebat, quanti indoctissimi histriones. V. IN præp.
In culpam novissimus. Tacit. 1. Ann. 28.
Exempla novissima. Tacit. 12. Ann. 20.
Hora, Mors. Ovid. 4. Met. 156.
Lucifer cœli statione novissimus exit. Ovid. 2. Met. 115.
Luna novissima. Plin. lib. 2. cap. 13.
Lux. Ovid. 1. Met. 772.
Mandata. Virg. 11. Æn. 825.
Nox vitæ. Ovid. in Ibin 531.
Pars novissima mmrum, Remotissima. Ovid. 3. Trist. 13. 27.
Spes. Tacit. 3. Hist. 84.
Tempore novissimo. Nepos 18. 5. 6.
Verba novissima dixit. Virg 4. Æn. 650. Ovid. 2. Met. 363. & 3. 361.
Facere aliquid novissimum. Quintil. lib. 2. cap. 1.

Nova, Adv. [[illegible]] Auctor ad Herenn. lib. 1. 15. Nequid ambigue, nequid nove dicamus. Apul. 3. de Dogm. Plat. pr. Nova, usitata, nove prolata. [Lego Nova usitate, usitata nova.

Noviter, Adv. Idem. Plin. Paneg. cap. 14 pr. Vidimus delatorum agmen inductum, quasi grassatorum, quasi latronum: non solitudinem illi noviter, sed templum, sed forum insederant. Quem locum sic exhibent libri emendati, Non solitudinem illi, non iter, sed, &c. Sunt etiam qui citent illud Livii 30. 4. Aut bellum noviter geri. Sed castigatiora exemplaria habent Navari. Est apud Fulgent. Mythol. 3. 1. Amor noviter venit. & in Gruter. Inscript. n. 7. p. 171. BASILICAE NOVITER REPARATAE.

Novissime, Superl. [[illegible], [illegible]] quod barbare *finaliter* dicitur: Alias postremo Cic. 10. Fam. 24. Primum quod ita meritas judicabam: deinde quod ad omnes casus conjunctiores Reip. esse volebam: novissime ut ab omni omnium sollicitatione aversos eos, tales vobis præstare possem, quales adhuc fuerunt. V. Manut. in loc. Quintil. 2. 10. Quæ ut ex omnibus novissime est inventa, ita est multo utilissima. Senec. de Ira, 3. 5. Dicam primum quemadmodum in iram non incidamus, deinde quemadmodum ab illa liberemur, novissime quemadmodum irascentem retineamus placemusque. conf. Plin. 7. Epist. 17.

Novissimalis, e. Adj. M. Victorin. Gram. Versus novissimalis.

Novitas, ātis. f. [[illegible]] Pl. Cic. de Amicit. 70. Novitates autem si spem afferunt, ut tanquam in herbis non fallacibus fructus appareat, non sunt illæ quidem repudiandæ, vetustas tamen suo loco conservanda est.
Avida novitatis hominum natura. Plin. 12. 1.
Cupidus novitatis. Quintil. lib. 3. cap. 3.
Gratia. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Anni novitas. Ovid. 1. Fast. 160.
Cibi. Lucret. lib. 5. 928.
Nominum. Cic. 3. de Finib. 3.
Regni. Virg. 1. Æn. 567.
Dulcis. Ovid 4 Met. 284.
Florida mundi. Lucret. lib. 3. 816. h. e. Lætum ver.
Laudabilis. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Mira. Ovid. 15. Met. 408.
Turbida, Novarum rerum molitio. Claud. 5. in 1. Conf. Stil. 148.
Attulerit quem tibi rei novitas errorem, naturæ ratione depellito. Cic. 2. de Divin. 60.
Augere solet fama novitates. Ammian. 22. 2.
Commovetur novitate natura. Auctor ad Herenn. lib. 3. 36.
Delectamur novitate & copia. Cic. 2. de Nat. Deor. 131.
Excitat ad exquirendas causas novitas magis, quam magnitudo rerum. Cic. 2. de Nat. Deor. 96.
Excitari novitatibus. Plin. 1. Epist. 4 extr.
Morandus spectator grata novitate. Hor. de Arte Poet. 223.
Moventur monstri novitate. Ovid. 12. Met. 175.
Pavens rerum novitate. Ovid. 2. Met. 27.
Refugere novitatem. Plin. 9 Epist. 210.
Relinquere gaudia plana novitatis. Ovid. 17. Epist. 203.
Perculsus rei novitate. Cic 1. de Divin. 119.
Novitas, pro Generis ignobilitate. Sallust. Jugurth. cap. 85. §. 14. in orat. Marii ad Quirites, Novitatem meam contemnunt, ego illorum ignaviam: mihi fortuna, illis probra objectantur. Cic. 1. Fam. 7. Novitati esse invisum meæ.
Familiæ. Paterc. 2. 127. pr.
Generis alicujus novitas. Cic. pro Muren. 17.
Nobilitare novitatem suam multis rebus. Paterc. lib. 2. 96. pr.
Sublevare nominis novitatem dicendi gloria. Qu. Cic de Petit. Consul. 2.

Novītius, a, um. Adj. [[illegible], [illegible]] Quod est novum. Plaut. Most. 3. 2. 92. Novitium mihi quæstum instituі, non malum.
Mancipia novitia. Marcianus in l. Interdum. D. de publican. Sunt autem veterana, quæ anno continuo in urbe servierunt: novitia autem mancipia intelliguntur, quæ anno nondum servierunt.
Puellæ, Ancillæ. Ter Eun. 3. 5. 34.
Abducit secum ancillas: paucæ quæ circum illam essent, manent Novitiæ puellæ.
Opus novitium. Plin. in præf. 1. i. e. Novum, quale scilicet opus nullum adhuc editum est.
Novitium vinum resinatum nolli conducit. Plin. lib. 23. cap. 1.
Novitium inventum. Plin. lib. 17. cap. 21. Invento novitio finditur malleolus. Idem lib. 23. cap. 1. Vinum jejunos bibere, novitio invento, inutilissimum est.

Novitii, vel Novicii, orum. m. pl. Rudes servi, & non veterani. [[illegible]] Quintil. lib. 1. cap. 12. At novitiis nostris per quot annos sermo Latinus repugnat? Cic. in Pison. 1. Syrum nescio quem de grege novitiorum factum esse Consulem. V. & Plaut. Capt. 3. 3. 6. Vallam lib. 6. cap. 59.
Novicius, subaudito Servus. Varr. de L. L. lib. 5. 7.
Novicii venales. Pompon. in l. Si negotia. D. de negot. gestis.

Novitiŏlus, a, um. Adj. ut. Novitiola paratura. Tertull. Apol. cap. 47. Idem de Pœnit. cap. 6. Sunt novitioli, qui incipiunt divinis sermonibus aures rigare.

Novo, [[illegible], [illegible], [illegible]] Sm. Novum sive recens facere. Martial. lib. 14. 7.
Delebis quoties scripta novare voles.
Aliquid novare. Quintil. lib. 3. cap. 9.
Agrum novare. Cic. 2. de Orat. 131. Subacto mihi ingenio opus est, ut agro non semel arato, sed novato & iterato, quo meliores fetus possit & grandiores edere. Novatum agrum appellat, Diu ante sementem cultum, ut interim fermentaretur, & sub sementem iteraretur. Budæus
Cultus novare. Stat. 1. Theb. 111.
Fata. Ovid. 2. Met. 648.
Fidem fortuna mutata novavit. Virg. 5. Æn. 604.
Jura. Valer. 2. Argon. 309.
Membra fessa novat requies. Ovid. 4. Epist. 90. al. Levat. i. e. Reficit.
Nomen faciemque novavit illi. Ovid. 4. Met. 339.
Opus novavit. Ovid. 3. de Arte Am. 346.
Res novare, Turbare. Curt. 7. 6. 14. Haud dubius. quin earum opera redigi possent in potestatem coercendo, qui novaverant res. Idem 4. .30. Novandis, quam gerendis, rebus aptior. Ita Cic. 15. Fam. 4. Qui novari aliquid volebant.
Transtra novant ipsi. Virg 5. Æn. 752.
Verba novamus & facimus ipsi. Cic. 3. de Orat. 147.
Novare, pro Immutare. Cic. 3. de Legib. 12. Nihil habui sane, non modo multum, quod putarem novandum in legibus.

Novor, passivo usus est Plin. 10. Epist. 9. ad Trajanum, ubi inquit, Deosque immortales precor, ut omnes cogitationes tuas tam lætus sequatur eventus, ut virtutibus tantis gloria imperii & novetur, & augeatur.
Summa rerum novatur. Lucrat. lib. 2 74.
— sic rerum summa novatur Semper, &c.
Ne quid eo spatio noctis novaretur. Sallust. Catil. 53.

Novans, antis. Partic. [[illegible]] ut,
Tecta novans. Virg. 4. Æn. 260.

Novandus, a, um. aliud Partic. [[illegible], ut, Res novandæ. Virg. 4. Æn. 290.
Corporis novandi potestas. Ovid. 8. Met. 879.
Jura novanda meæ naturæ. Ovid. 2. de Arte Am. 42. V. in NOVO.

Novātus, a, um. similiter Partic. [[illegible]] ut,
Vulnus novatum. Ovid. Rem. Amor. 729.
Vox & facies novata est. Ovid. 2. Met. 674. V. In ipso verbo.

Novātio, ōnis. f. Scævola in l. Chirographis. D. de administr. tut. Chirographis debitorum incendio exustis, quum ex inventario tutores convenire eos possent ad solvendam pecuniam, aut ad novationem faciendam cogere, &c. *Contraindre a passer nouveau titre.* Budæus. conf. Tertull. advers. Marc. 4. 1.

Novātus, ûs. m. Idem quod Novatio. Virg. in Rosis, 14. 38. si modo Virgilius earum est auctor non Ausonius.
Tot species, tantosque ortus, variosque novatus
Una dies aperit, conficit una dies. Novatus, i. e. Novationes & mutationes.

Novātor, ōris. m. [[illegible]] Gell. 1. 13. Sallustium novatorem verborum dixit. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Novator.

Novātrix, īcis, f. Ovid. 15. Met. 252.
— rerumque novatrix
Ex aliis alias reddit Natura figuras.

Novāmen, inis. n. Tertull. advers. Marc. 1. 20.

Novālia, is. f. vel Novale, is. n. [[illegible], [illegible], [illegible]] est, ut ait Festus, Ager novæ relictus sementi. Plin 18. 19. Quod Vere semel aratum est, a temporis argumento vervactum vocatur. Hoc in novali, atque requieto necessarium est. Novale est, quod alternis annis seritur. Varro de L. L. 4. 4. Qui intermittitur, a novando novalis ager. Virg. 1. Georg. 71.
Alternis idem tonsas cessare novales. ubi Servius vult Novalem esse arvum primum proscissum, & primum segetem ferens. Unde Virg. 1. Ecl. 71.
Impius hæc tam culta novalia miles habebit? Ubi rursus Novalia, inquit, id est novata, quæ per singulos annos novantur per famina. Vel etiam Novalia dicuntur, unde silva tollitur. Priori opinioni allipulatur Valla lib. 6. Ego, inquit Budæus, Novalem tum dici sentio, & Novale, quum post messem ager tonsus quiescit: quod *Calmetum* lingua patria vocat. Tum autem Vervactum dicitur, quum Vere terra proscissa est. Est & aliud genus Novalis, terra tunc primum ad culturam proscissa: quo modo Plin usus est lib. 17. cap 5. de odorata terra loquens; Talis est fere, inquit, in novalibus, cæsa vetere silva: quæ consensu laudatur.
Crudum novale. Columel. lib. 2. cap. 10. de lupino, Septembri mense ante æquinoctium, seu protinus a Calendis Octobris, crudis novalibus ingeras. i. e. Duris, & non aratis, aratro non subactis.
Duras sulcis mollire novales. Claud. Conf. Mall. Theod. 177.
Graminosum novale. Columel. in præf. lib 6. Quasi sit agricolæ contrarium pastoris propositum: quum ille subacto & puro solo gaudeat, hic novali graminoso.
Herbida novalia. Columel. lib. 7. cap. 3. Sequeris autem novalia non solum herbida, sed quæ plerumque vidua sunt spinis.

Novellus, a, um. [[illegible]] Adj. dimin a Novus. Virg 3. Ecl. 11.
Atque mala vites incidere falce novellas. Cic. 5. de Finib. 39.
Arboremque & novellam & vetulam & vigere & senescere.
Agna novella. Ovid. 1. de Arte Am. 118.

Animæ

Animæ novellæ. Prudent Epiph. 110.
Frena. Ovid 4. de Ponto, 12. 24.
Imperium. Vopisc. in Tacit. pr.
Mentes. Lucret. lib. 1. 262.
Prata. Ovid. 3 de Arte Am. 698.
Turba. Tibull. lib. 2. 2. 22.

NOVELLÆ, arum. f. pl. Constitutiones, non nova jura continentes, sed novissime post codicem promulgatæ. V. JCtos.

NOVELLA, Adv. Plaut. Pœn. suppos. 8.

NOVELLICUS, a, um. Idem ibid.

NOVELLITAS, ātis. f. Tertull. adverf. Prax. cap. 2. Tam ipsa posteritas omnium hæreticorum, quam ipsa novellitas Praxeæ hesterni. Idem de Anima cap. 28.

NOVELLASTER, tra, trum. Adj. Marc. Empir. cap. 8. Vinum optimum, sed novellastrum.

NOVELLO, [νεόφυτον] āre. Novum agrum colere, seu novas vites pangere. Suet. Domit cap. 7. Edixit ne quis in Italia novellaret. V. Torrent. & Brodæi Miscel. 10. 15.

NOVELLĒTUM, i. n. [νεόφυτον] sumitur pro vinea ex novellis vitibus consita. Paulus in l. Veloti. D. de impens. in rebus dotalibus factis, Veluti si novelletum in fundo satum sit.

N O X

NOX, noctis. f. [νύξ, νυκτὸς] Nox, inquit Varro, ut Catulus ait. quod omnia, nisi interveniat sol, pruina obriguerint, Quod nocet, nox. Nisi quod Græce νὺξ, nox. Hæc ille lib. 5. de L. L. 6. Cic. 2. de Nat. Deor. 50. Ipsa enim umbra terræ soli officiens, noctem efficit.

Avis noctis. Ovid. 2. Met. 564.
Caligo cæca noctis. Lucret. lib 4. 458.
Caput sidereum noctis. Ovid. 15. Met. 31. Hic est Nox Dea.
Confinia lucis & noctis. Ovid. 7. Met. 706.
Dux noctis Hesperugo. Seneca Medea, 18.
Frigora. Ovid. 1. Amor. 9. 15.
Furtum. Tacit. in vita Agric. 34. pr. Unam legionem furto noctis aggressos. V. Furtum in FUR.
Genitrix nox Somni. Sil. lib. 15. 612.
Hora amicior noctis. Ovid. 19. Epist. 33.
Imago noctis duplicata. Ovid. 11. Met. 550.
Incerta noctis. Tacit. lib. 1. Hist. 26.
Obscurum noctis. Tacit. lib. 2. Hist. 14.
Signa orientia. Virg. 7. Æn. 138.
Silentia severa. Lucret. lib. 4. 462.
Tempus tacitum. Tibull. lib. 1. 8. 18.
Umbræ spissæ. Virg. 2. Æn. 621.
Acerba. Valer. 2. Argon. 291.
Adulta. Tacit. 3. Hist. 23.
Æquata. V. ÆQUO.
Alma. i. e. Quæ nutrit: vires enim nostras alit somnus nocturnus. Seneca Agamem. 1. 4.
Angusta. Ovid. 3. Amor. 7. 25.
Arcana. Ovid. 9. Epist. 40.
Beata. Claud. 3. Cons. Hon. 154. Conjugii scil.
Benigna. Stat. 10. Theb. 215.
Cæca. Virg. 3. Georg. 260.
Caliginosa. Hor. 3. Carm. 29. 30.
Densissima. Ovid. 15. Met. 31.
Deserta. Senec. Hippol. 3. 8.
Exigua. Virg. 2. Georg. 202.
Fidissima arcanis. Ovid. 7. Met. 192.
Flammifera. Lucan. lib. 5. 402. h. e. In qua flammæ feruntur.
Fecunda operum, & accommoda fraudi. Stat. 10. Theb. 186.
Frigidæ. Hor. 2. Carm. 7. 6.
Gelida. Virg 1. Georg. 287.
Grata. Hor. Carm. sæcul. 24.
Horrenda. Ovid. 6 Fast. 140.
Humida. Virg. 2. Æn. 8.
Hibernæ. Virg. 6. Æn. 355.
Illustris sideribus. Tacit. 1. Ann. 50.
Infausta. Sil. lib. 17. 112.
Iniquæ tempora. Ovid. 2. Amor. 12. 31.
Inquieta. V. INQUIETUS.
Languida. Lucan. lib. 5. 504.
Solverat armorum fessas nox languida curas. I. e. Languorem inducens.
Latebrosæ noctis obscura tempora. Lucan. lib. 6. 120. i. e. Latebras admittentis. vel ad latendum idoneæ.
Longæ noctes hiberno tempore. Lucret. lib. 5. 698.
Media. V. MEDIUS.
Multa. Virg. 4. Georg 180.
Multa de nocte. Cic. 7. Att. 4.
Nigra. Lucret. lib. 4. 541.
Novissima. Stat. 5. Theb. 478.
Nutrix maxima curarum nox. Ovid. 8. Met. 81.
Obscura. Virg. 2. Æn. 420.
Opaca. Virg. 8. Æn. 658.
Operta. Stat. 10. Theb. 18.
Præceps. Ovid 9. Met 485.
Pruinosa. Ovid. 1. Amor. 19. 22.
Pura. Virg. 9. Ecl 44.
Quietæ. Stat. 5. Theb. 451.
Reverenda specie tenebrarum. Ovid. in Ibin, 73.
Serena. Cic. in Arat. 104.
Siderea. Valer. 5. Argon. 692.
Sopora. Virg 6. Æn. 390.
Soporifera. Stat. 10. Theb. 380.
Sublustria. Hor. 3. Carm. 27. 31.
Tacitæ noctis imago. Ovid. 9. Met. 473.
Tacitæ umbræ noctis. Ovid. in Ibin, 157.
Tardæ. Virg. 2. Georg. 482. Intelligit Noctes æstivas, eo quod tarde veniant.

Tartarea. Valer. 3. Argon. 212.
Terrifica. Valer. 5. Argon. 398.
Vaga. Catul. in Epithal. Jul. 59. 118.
Viduas jacere noctes. Catul. ad Flavium, 6. 6.
Abacta nox. V. ABACTUS.
Absumere noctem. Stat. 4. Silv. 6. 23.
Æquare nocti ludum, est Ludere totam noctem. Virg. 9. Æn. 338.
Agere noctem inter gaudia. V. AGO. Ovid. 12. Epist. 58.
Acta est per lacrimas nox mihi, quanta fuit.
Agere supremam. Virg. 6. Æn. 513.
Appetit nox. In APPETO.
Assumere noctem. In ASSUMO.
Auferre noctes & dies alicui. Ovid. de Rem. Amor. 538.
Cingitur astris aurea. Valer. 5. Argon. 566.
Circumvolat umbra nox atra cava. Virg. 2. Æn. 360.
Cœpta nocte egressus nogumli. Tacit. 2. Ann. 13.
Committere se nocti. Ovid. 13. Met. 342.
Conjicere se in noctem. Cæs. 3. de Bell. Civil. 28 pr.
Consumitur nox tota exinanienda navi. V. CONSUMO.
Consumpta. Virg. 2. Æn. 795.
Conterere noctem conviviis & stupris. V. CONTERO.
Contracta. In CONTRAHO.
Coorta nox tætra nimborum Lucret lib 4. 173. V. Nox, pro Tenebris infra.
Diffundit signa cælo nox. Hor. 1. Serm. 5. 9.
Ducunt astra noctem. Virg. 3. Georg 317.
Ducere noctem ludo. Virg. 3. Georg 379.
Ducere insomnem noctem ludo. Virg. 9. Æn. 167.
Eripiunt flammæ noctem. Sil. lib. 11. 281.
Exhausta nocte, novam aciem dies aperuit. Tacit. 4. Hist. 29.
Exspectatis luce noctem, nocte lucem. Auctor ad Heren lib. 4. 49.
Extendere noctem æstivam sermone benigno. Hor. 1. Epist. 5. 11.
Fallere spatiosam. Ovid. 1. Epist. 9.
Inducit umbras terris Hor. 1. Serm. 5. 9.
Intercedere noctem. Cic. 1. in Catil. 4.
Interponere. V. INTERPONO.
Intervenit nox prælio. V. INTERVENIO.
It nox in diem Apul. lib. 1. Milef.
Jungere noctem operi. Sil. lib. 3 638.
Laxata. Sil. lib. 13. 550. h. e. Dissolutæ tenebræ infusa luce.
Lucubrata. V. LUCUBRO.
Obducta nocte, i. e. Tenebris primis obortis. Nepos 23. 5. 2.
Obeunt noctes. V. OBEO.
Oborta nox est. Sen. Herc. fur. 9.
Obtentæ densantur nocte tenebræ. Virg. 1. Georg 248.
Operit terras nox humentibus umbris. Virg 4. Æn. 351.
Opprimit aliquem nox. Cic. de Senect. 49 Quoties illum lux noctu aliquid describere ingressum, quoties nox oppressit, quum mane cœpisset?
Peragere noctes insomnes. V. PERAGO.
Peregi noctem vacuus somno. Ovid. 1. Amor. 2. 3.
Perducere vigiles in clypeo. Claud 3. Cons. Hon. 48.
Pervigilare noctem. Cic pro Rosc Amer. 98.
Pervigilata nox mero Ovid. 6 Fast. 326.
Præcipitat nox cælo. Virg. 2 Æn. 9.
Premit oculos nox. Senec. Herc. OEth. 7.
Provecta nox erat. Tacit. 13. Ann. 20. 1.
Quiescere tota. Ovid 2. Amor. 9. 39.
Rapit oculos nox, Stat. 9. Theb. 40.
Requiescere nocte. Virg. 1. Eclog. 80.
Ruit Oceano nox. Virg. 2. Æn. 250.
Silet intempesta. Virg. 1. Georg. 247.
Subibat necdum orbem medium nox Horis acta. Virg. 3. Æn. 512. i. e. Nondum erat media nox. V. infra Nox Dea.
Temerata sanguine. Ovid. 14 Epist. 17.
Tendunt emensæ noctes in lucem. Ovid. 15. Met. 186. al. Emersæ.
Tenet terras. Virg. 4. Æn. 461.
Tenebat lunam intempesta nox in nimbo Virg. 3. Æn. 587.
Trahere noctem vario sermone. Virg 1. Æn. 752.
Venit nox oculis. Ovid. 2 de Arte Am. 88 i. e. Vertigo, tenebræ.
Vigilabat noctes ad ipsum mane. Hor. 1. Serm. 3. 17.
Vigilata convivio nox. Tacit. 13. Ann. 20.
Vigilatæ noctes. Ovid. 1. de Arte Am. 735.
Vincunt funalia noctem flammis. Virg. 1. Æn. 730.
Nox, pro Somno. V. Drakenb. ad Sil. 3. 216.
Exturbare noctem. Stat. 10. Theb. 213.
Abrumpere. V. ABRUMPO.
Accipere oculis & pectore, Dormire. Virg. 4. Æn. 529.
Sortiri noctem. Quintil. lib. 5. cap. 2. Alia exemplaria habent Nocte.
Hoc noctis. i. e. Hac hora noctis. Liv 40. 9. Quid hoc noctis, quid inimicus ad iratum, quid cum ferro succinctis juvenibus venis?
Intempesta nox. Varr. de L. L. lib. 5. 2. V. INTEMPESTUS.
Concubia. Cic. 1. de Divin. 57. Qui ut cœnati quiescerent, concubia nocte visum esse in somnis ei, qui erat in hospitio, illum alterum orare ut subveniret, quod sibi a caupone interitus pararetur.
Sera. Virg. 8. Eclog. 88.
Noctes & dies, i. e. Continue, semper. Plaut. Merc. prol. 46.
Objurgare pater ob hæc me noctes & dies.
Noctes & dies semper. Plaut. Stich. 1. 2. 6.
Noctes atque dies patet atri janua Ditis. Virg 6. Æn. 127.
Noctes atque dies niti præstante labore. Lucret lib. 2. 12.
Noctesque diesque assiduo satis superque est. Plaut. Amph. 1. 1. 14.
Noctes diesque. Plaut. Pœn. 1. 2. 18.
Noctes diesque exeduntur animi eorum, qui contra conscientiam opibus hominum septi esse & muniti sibi videntur. Cic. 1. de Divin. 9.
Noctesque & dies stertit. Ter. Eun. 5. 9 49.
Nocte & interdiu. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 81.
Nocte ac die. Plin. lib. 7. cap. 49.
Nocte dieque niti. Ovid. 3. de Pont. 1. 40.
De nocte. Hor. 1. Epist. 2. 32.
Ut jugulent homines, surgunt de nocte latrones.

Digitized by Google

In noctes singulas. V. IN præp. [ut In Dies. Vide In noctem. H. St.
Sub noctem curæ recursat. Virg. 1. Æn. 666.
Multa jam nocte. Tacit. 3. Hist. 77.
Multa nocte profectus est ad Cæsarem Balbus. Cic. 7. Att. 4.
Multo jam noctis, serum auxilium venit. Tacit. 3. Ann. 79.
Ad multam noctem. V. AD præp.
A media nocte. V. A præp.
Media nocte in campum venit Milo. Cic. 4. Att. 3.
Nocte silente. Tibul. lib. 1. 5. 16.

Vota novem Veneri nocte silente dedi. Frequens est hæc locutio apud poetas. Aliud est autem (ut id obiter dicamus) Silente nocte, aliud Luna silente. Nam Silentium Lunæ, Interlunium intelligitur, id est tempus id quo Luna non lucet. Virg. 2. Æn. 255.

— tacitæ per amica silentia Lunæ. V. Plin. lib. 28. cap. 7. Virg. 4. Æn. 527.

Noctu, pro Nocte. Sallust. Jugurth. 38. & 70. Dio, noctuque laborare, festinare, tentare. Cic. 8. Att. 1. Sed ecce nuntii, scribente me hæc ipsa nocte in Caleno, &c. Videtur ablativus casus prisci obsoletique nominis. Unde Hac noctu, qua noctu, concubia noctu, ex Ennio profert Macrob. 1. Saturn. 4. conf. Gallæum ad Quintil. 1. 4. extr.
Noctu an interdiu. Auctor ad Heren. lib. 2. 7.
Ejeci noctu. Cic. 14. Fam. 7.
Stertere noctu. Hor. 2. Epist. 2. 27.
Nox, pro Noctu, ut est in XII Tab. Sei nox furtom factum esit, sei im occisit, jure caisus esto. Ubi im accusativum dixerunt ab is: & occisit, pro occiderit. Macrob. 1. Saturn. cap. 4.
Nox, pro Concubitu, ut, Lascivæ gaudia noctis. Ovid. 2. Amor. 10. 27.
Proterva. Stat. 9. Theb. 612.
Dare noctes alicui; de meretricibus dicitur. Hor. Epod. 15. 13.
Locare noctes. Ovid. 1. Amor. 10. 30.
Negare noctem, dicuntur meretrices quum nolunt admittere amatores noctu. Ovid. 1. Amor. 8. 73.
Poscere noctem; amatorum est. Ovid. 1. Amor. 8. 67.
Rogare noctem. Ovid. 2. Amor. 2. 5.
Nox pro Morte. Hor. 1. Carm. 4. 16.

Jam te premet nox, fabulæque manes. Ibid. 28. 15.
— omnes una manet nox
Et calcanda semel via leti.

In æternam clauduntur lumina noctem. Virg. 10. Æn. 746.
Dormienda est nox una perpetua. Catul. ad Lesbiam, 5. 6. conf. PERPETUUS.
Profunda nox Erebi. Virg. 4. Æn. 26.
Nox pro Tenebris, & proprie & translate poni consuevit.
Circumdatus ingenti. Virg. 4. Georg. 497.
Ferens noctem hiememque imber. Virg. 3. Æn. 195.
Incubat atra nox Ponto. Virg. 1. Æn. 93.
Inglomerat noctem Auster. Stat. 1. Theb. 351.
Habebunt versus mei aliquantum noctis, h. e. Obscuritatis. Ovid. in Ibin, 63.
Animi nox, Ignorantia & cæcitas. Ovid. 6. Met. 652.

Tantaque nox animi est. De Tereo.

Perpetua sub nocte trahere senectam. Ovid. 7. Met. 2.
Nox Reip. Cic. de Clar. Orat. 330. Equidem etsi doleo, me in vitam paulo serius, tanquam in viam, ingressum, priusquam confectum iter sit, in hanc Reip. noctem incidisse.
Offundere noctem rebus. V. OFFUNDO.
Objicere noctem peccatis, & nubem fraudibus. Hor. 1. Epist. 17. 62.

NOX inter Deas culta, eique gallus sacrificatus. Ovid. 1. Fast. 445.

Nocte, Deæ Nocti, cristatus cæditur ales.

NOCTURNUS, a, um. Adj. [νύχι@, νυκτερινός, νυκτερήσιος] Quod est noctis. Claud. de 6. Conf. Hon. in præf. 1.

Omnia quæ sensu volvuntur vota diurno,
Tempore nocturno reddit amica quies. Cic. 7. Verr. 141. Sic etiam fortunis hominum abutebatur ad nocturna vota cupiditatum suarum.

Acta nocturna. Ovid. 2. de Arte Am. 625.
Aquæ nocturnæ servitus & Diurnæ. Paulus in l. Si prius. In princip. D. de aqu. pluv. arcend. Si prius nocturnæ aquæ servitus mihi concessa fuerit, deinde postea alia cessione diurnæ quoque ductus aquæ concessus mihi fuerit, & post constitutum tempus nocturna duntaxat aqua usus fuerim, amitto servitutem aquæ diurnæ.
Aura. Hor. 2. Serm. 4. 52.
Cœtus. Tacit. 4. Hist. 36.
Dolus. Ovid. 1. Epist. 42.
Epulæ. Lucret. lib. 2. 26.
Fur. Virg. 3. Georg. 407.
Horæ. Cic. pro Rosc. Amer. 19.
Labores diurni nocturnique. Cic. de Senect. 82.
Lemures. Hor. 2. Epist. 2. 209.
Lumina. Virg. 7. Æn. 13.
Manes. Virg. 4. Æn. 490.
Mero nocturno certare. Hor. 1. Epist. 20. 11.
Metus. Cic. 1. Tusc. 48.
Milites. Cic. 6. Verr. 95.
Oppugnatio castrorum. Tacit. 2. Ann. 47.
Ora nocturna. Plaut. Pœn. 1. 2. 107.

Quæ habent nocturna ora noctu sacrificatum ire occupant. Per Nocturna ora, Deformes significare videtur, velut mali ominis, similesque nocturnis avibus, quæ & ipsæ tantum noctu visuntur. Sic Nocturni oculi, i. e. Deformes, noctuque non interdiu ostendendi. Nam deformitas minus apparet noctu. Al. Noctuini. conf. NOCTUINUS.

Quæstus, Meretricius. Cic. 5. Verr. 78.
Quies. Senec. Hippol. 2.
Rixæ. Propert. lib. 1. 16. 5.
Sacra nocturna lege perpetua sustulit Diagondas Thebanus. Cic. 2. de Legib. 37.
Somnia. Hor. 4. Carm. 1. 37.
Spatium diurnum nocturnumve. Cic. 1. de Invent. 39.
Visus. Tacit. 4. Hist. 83.
Umbræ. Ovid. 1. Amor. 8. 13.
Nocturnus ad Personas transfertur. pro Noctu. Virg. 3. Georg. 538.

Nec gregibus nocturnus obambulat. i. e. Noctu. Hor. 1. Serm. 3. 117.
Nec qui nocturnus divûm sacra legerit, &c.

Nocturnes, pro Furibus dictum reperio, quod & noctu grassantur fures, & atrociores fures nocturni habentur. Petron. cap. 57. loquens de advocatis, qui vestem avertere conabantur, Advocati tamen, inquit, jam pæne nocturni, qui volebant pallium lucrifacere, flagitabant, ut apud se utraque deponerentur. Hoc autem eo est lepidius & urbanius, quod jam advesperaverat, ut ambiguitatis sensus duplici gratia augescat, & advocatorum nocturnorum, & nocturnorum furum. Ex Turneb. conf. Borm. in Petron.

NOCTURNUS, i. m. antiquis dictus est Noctis deus. Plaut. Amph. 1. 1. 116.

Credo ego hac noctu Nocturnum obdormivisse ebrium. Al. Noctuinus. V. Dalecamp. ad Plin. 2. 20.

Est & Nocturnus, Vesper, qui noctem ducit, Luciferoque opponitur, & appellatur a Catullo Noctifer, quod noctem afferat. Stat. 6. Theb. 240.

Roscida jam novies cælo dimiserat astra
Lucifer, & totidem Lunæ prævenerat ignes
Mutatu Nocturnus equo. Ecce hic aperte Lucifero Nocturnum, id est Noctiferum opponit, cui & equos tribuit, ut & Nocti alii poetæ, cujus currum Stellarum choro sequente comitari fingunt eleganter. Turneb. Adverf. 24. 27. conf. NOCTIFER.

NOCTURNALIS, e. Adj. Alcim. Avit. Epist. 33. In contenebrati recessus nocturnali habitatione. Sidon. 7. Epist. 16. Per quos nocturnalem cucullum transmisi.

NOCTIUS, vel NOCTUUS, a, um. Adj. Nocturnus. Lucret. lib. 6. 1218.

— nec noctia sæcla ferarum
Exibant silvis. Al. Nocti. V. Barth. Adverf. 1. 9. Hinc

NOCTUA, æ. f. [γλαὺξ, νυκτίβάνη] Subaudito Avis, a tempore noctis dicta, quo canit & volat. Plin. lib. 10. cap 17. Noctuarum contra aves solers dimicatio, majore circumdatæ multitudine, resupinæ pedibus repugnant, collectæque in arctum, rostro & unguibus totæ teguntur.
Seros exercet noctua cantus. Virg. 1. Georg. 403.
Noctuas, vel Ululas Athenas. Subaudiendum Portas aut Mittis. Convenit proverbium in stultos negotiatores, qui merces eo comportant, ubi per se magis abundent. Venustius fiet, si metaphora ad res animi transferatur, ut si quis doceat doctiorem, carmina mittat poetæ, consilium det homini consultissimo. Cic. 6. Fam. 3. Sed rursus γλαῦκ' εἰς Ἀθήνας, qui hæc ad te. Idem 2. Q. frat. 16. Ego te libenter, ut rogas, quibus rebus vis adjuvabo, & tibi versus, quos rogas, hoc est Athenas noctuam, mittam. Damon apud Aristophanis interpretem existimat, non ob id solum dici Noctuas Athenas, quod Athenis noctuarum sit copia, sed quod in nummis etiam tum aureis, tum argenteis Atheniensium noctua insculpi soleat, una cum facie Minervæ. Ex Erasmo. V. Lex. Pitisc.
Noctua inter cornices. Proverb. Ubi stupidior aliquis in petulantes ac dicaces incidit.

NOCTUINUS, a, um. Adj. Noctuam referens. Plaut. Curc. 1. 3. 35. Tam cum noctuinis oculis? Idem Pœn. 1. 2. 107. Noctuina ora. al. Nocturna. V. NOCTURNUS.
NOCTUABUNDUS, a, um. Adj. Cic. 12. Att. 1. Quum complicarem hanc epistolam, noctuabundus ad me venit cum epistola tua tabellarius. i. e. Qui de multa nocte ambulasset.
NOCTESCO, ĕre. In modum noctis tenebrosum esse vel fieri. Furius Antias apud Gell. lib 18 cap. 11.

Omnia noctescunt tenebris caliginis atræ. conf. Non. 2. 591.

NOCTAMBŬLUS, a, um. Adj. ut, Noctambula larva. Barth. in Cælest.
NOCTĬCŎLA, æ. m. Prudent. Hamart. 634. Nocticola indus. scil. Qui ob diurnum calorem noctem amat.
NOCTĬCŎLOR, ōris. Ater. Auson. Technopæg. de Diis 1. Nocticolor Styx.
NOCTĬCŬBUS, a, um. Adj. pro Adultero, apud Cassiodor.
NOCTĬFER, [νυκτοφόρος] dicitur Vesper vel Hesperus, stella vespertina, quæ eadem mane dicitur Lucifer. Catul. in Carm. Nupt. 61. 7.

Nimirum OEteos ostendit Noctifer ignes. Quo in loco nonnulli perperam legunt Eoos. pro Orientalibus. Dixerat enim poeta,
Vesper adest, juvenes, consurgite, Vesper Olympo
Exspectata diu lux tandem lumina tollit, &c. Deinde rem eandem aliis verbis describens ait,
Nimirum OEteos ostendit Noctifer ignes. h. e. Stellas, quæ adventante nocte surgere videbantur ex OEta monte. Id quod innuit Virg. 8. Ecl. 30.
Sparge marite nuces, tibi deserit Hesperus OEtam. Calpurn. Ecl. 5. extr.
Frigidus æstivas impellit Noctifer horas. conf. NOCTURNUS.

NOCTĬLŪCA, æ. f. [νυκτιφαὴς] dicitur Luna ex eo, quod eo cognomine in Palatio colebatur, & noctu in ejus templo lampades lucebant. Unde Varr. lib. 5. 8. scribit, Ab luca Noctiluca. Lucere item a luce, quod propter lucem cultus institutus. Scripsit quoque eodem cognomine Hor. 4. Carm. 6. 38.

Rite crescentem face Noctilucam. Erat etiam, ut conjicio, apud Varronem in Marcipora Noctiluca, Fax vel lucerna. Scribit enim, Noctilucam tollo, ad focum fero, inflo, anima revivifcit. Turneb. conf. Varr. 4. de L. L. 10. [Cujus verba priora aliter paulo profert Turneb. Adverf. 20. 37. interpolata, ut assolet. In Gloss. Lat. Gr. corrupte legitur, Nocticula, λύχνος νυκτιφαίνουσα. Scribendum enim Noctiluca. Forsan & Νυκτὶ φαίνουσα. Non enim puto verbum compositum νυκτιφαίνω ullum fuisse. De alia h. v. significatione V. in NOCTIPUGA.

NOCTĬLŪCĬNA, æ. f. pro Cicindela, apud Apulejum.
NOCTĬLŪGUS, a, um. Adj. Epithetum bubonis. Lucil. apud Fest. ut volt Scalig. V. NOCTIVUGA.
NOCTĬVĂGUS, a, um. Adj. [νυκτίπλανος] ut,
Currus noctivagus Phœbes. Virg. 10. Æn. 216.
Deus noctivagus, Somnus. Stat. 10. Theb. 152.
Faces noctivagæ cæli. Lucret. lib. 5. 1190.
Iter noctivagum. Valer. 2. Argon. 44.
Labor. Claud 3. de Rapt. Proserp. 331.
Strepitus noctivagus Faunorum. Lucret. lib. 4. 586.
Umbræ. Stat. 3. Theb. 420.
NOCTĬVĂGO, ōnis. m. [Pro quo Noctuugo, Νυκτοδήιμ@, in Gloss. Græco Lat. mendose legitur.
NOCTŬLŪCUS, i. e. interdiu & noctu. Nomen est fictum compositumque e duobus adverbiis Noctu, & Lucu; ut e Per & Diu, Perdius. Varr. L. L. 4. 19. extr. Nisi quod ut tuba & cornua signum quum dant, canere dicuntur;

Digitized by Google

dicuntur: quod hic item & noctulucos. Quidam Noctu locu divise legunt, sed liberum esto cuique judicium. [Ea Turneb. 21. 28. Sed in edit. Steph & Gothofr. legitur. Camlus a Sagaci sensu & acuto. Hinc Canis; nisi quod jube & cornu, signum cum dant, Canere dicuntur. Quod hic item, & nocticulos in custodia, & venando signum voce dat, Canis dictus. Quæ si vera lectio est, Nocticulus dicitur, forma diminutionis. a Nocticus, a, um. Adj. quod alibi frustra quæras.

NOCTIPUGA, orum. n. pl. Lucilius vocavit Obscæna, quod noctu pungant, atque excitent venerem. Calepin. Sic apud Fest. legit Salmas. probante Dacerio, ubi vulgo legitur, Noctilucam Lucilius cum dixit, obscænum significat. Scaliger Noctilugum reponit, & de Ave obscæna interpretatur, quæ noctu lugere videtur. [Ego vero & Noctilucam ferri posse video, pro eo, qui alteri facem ad libidinem præfert. V. LATERNARIUS. Puto & Noctilegum legi posse a Noctibus legendis. Sed, quis obscænius quid postulare locus videtur, lectori æstimandum relinquo, annon forte Natipoga Lucilianum illud verbum sit?

NOCTISUADIUM, i. n. Vox ficta Latine pro Nyctegresia. Fest. in Egretus.

NOCTIVIDUS, a, um. Adj. Noctu videns. Mart. Capell. lib. 16. pr. Noctivida ales, noctua.

NOCTUVIGILUS, a, um. Adj. Plaut. Curc. 1. 3. 40. Noctuvigilam Venerem dixit, quia pervigilis Venus amat.

NOXA, NOXALIS, NOXIA, NOXIALIS, NOXIOSUS, NOXITUDO, NOXIUS, V. in NOCEO.

N U B

NUBÆ, arum. m. pl. [Νοῦβαι Stephano] Populi sunt Libyæ, ad sinistrum Nili fluvium habitantes, in multa divisi regna, teste Strabone lib. 17. V. Drakenb. ad Sil. 3. 269 & 7. 664.

NUBES, is. f. [νεφέλη, νέφος] Vapor humidus in sublime elatus e terra per æstum: sive aer in liquorem coactus, cujus densitas haud dubie solem obumbrat.

Aer sine nubibus. Ovid. 3. de Arte Am. 173.

Conflictus nubium. Cic. 2. de Divin. 44. Si nubium conflictu ardor expressus se emiserit, id esse fulmen.

Corio nubium crassiore spissatus aer. Plin. lib. 2. cap. 5.

Ætheres. Ovid. 15. Met. 804.

Alta. Virg. 1. Georg. 364.

Aquosa. Ovid. 4. Met. 621.

Ardens. V. ARDEO.

Arduæ. Hor. 3. Carm. 29. 10.

Aridior. Lucret. lib. 6. 149.

Atra. Lucret. lib. 6. 179.

Bibulæ. Ovid. 14. Met. 368.

Caligans. Cic. in Arat. 205.

Deformis. Senec. Thyest. 8.

Fugaces. Claud. de Bell. Get. 48.

Fulva. Ovid. 3. Met. 273.

Liquidæ. Virg. 5. Æn. 525.

Nigra. Virg. 5. Æn. 516.

Piceæ. Ovid. 11. Met. 549.

Roseæ. Valer. 4. Argon. 77.

Sordida. Senec. Hippol. 6.

Vacuæ. Senec. Herc. fur. 20.

Umbrosæ. Valer. 4. Argon. 729.

Volantes. Lucret. lib. 5. 254.

Abruptæ. Virg. 3. Æn. 199.

Adopertus fluidis nubibus æther. Lucan. ad Pison. 135.

Affert Iris alimenta nubibus. Ovid. 1. Met. 271.

Amicti cava nube. Virg. 1. Æn. 516. de Ænea & Achate.

Attrahit nubes sol. Lucan. lib. 7. 5.

Cogitur aer in nubem. Virg. 5. Æn. 20.

Cogitur in nubem aer concretus. Cic. 2. de Nat. Deor. 101.

Cogantur in cælo nubes, imbres, ventique. Cic. 1. Tusc. 43.

Contrusæ nubes ad altos montes coguntur, premunturque. Lucret. lib. 4. 734.

Collectæ ex alto nubes, fœdam glomerant tempestatem atris imbribus. Virg. 1. Georg. 324.

Concrescunt nubes in alto. Lucret. lib. 4. 137.

Conditus in nubem sol. Virg. 1. Georg 442.

Conscissis nubibus orbem protulit luna. Stat. 12. Theb. 309.

Crescens exigua nubes sordido globo. Senec. Agam. 6.

Discutit trepidas Tithonia nubes. Stat. 12. Theb. 3.

Discussa nube tonant venti. Ovid. 15. Met. 70.

Effusus æstivis nubibus imber. Virg. 4. Georg. 312.

Elisa nube micat dirum fulmen. Senec. Agam. 6.

Eripiunt subito nubes cælumque, diemque Teucrorum ex oculis. Virg. 1. Æn. 88.

Evanescunt gravidæ. Ovid. 1. Trist. 2. 107.

Evicit oppositas nubes imago solis. Ovid. 14. Met. 768.

Excussis elusos nubibus ignis. Ovid. 8. Met. 339.

Facere tenebras nubibus. Lucret. lib. 2. 1099.

Fugat Juppiter collectas nubes. Virg. 1. Æn. 143.

Inardescit solis radiis nubes. V. INARDESCO.

Induerunt se in nubem anhelitus. Cic. 2. de Divin. 44.

Infectæ nubes ab ictu adversi solis. Ovid. 3. Met. 184.

Intorsit se nubibus procella venti. Lucret. lib. 6. 124.

Invadit ventus nubem. Lucret. lib. 6. 174.

Madescit tellus assiduis nubibus. Ovid. 2. Met. 66.

Objicere nubem oculis. Ovid. 12. Met. 32.

Pellit opacam nubem ventus. Cic. in Arat. 201.

Perscindit ventus nubem. Lucret. lib. 6. 179.

Pressus nubibus sol latet. Ovid. 1. Trist. 9. 12.

Pulsa nube solet clarior ire dies. Ovid. 2. Trist. 142.

Quatit nubes Juppiter. Senec. Herc. fur. 6.

Scindit se nubes, & in æthera purgat apertum. Virg. 1. Æn. 587. de nube, qua circumdatus erat Æneas cum Achate.

Spissescit. Lucret. lib. 6. 175.

Summotis nubibus cadunt imbres. Virg. 6. Ecl. 38.

Texit densis sua nubibus ora Lucifer. Ovid. 11. Met. 572.

Trahitur obscura nubes vento. Virg. 4. Georg. 60.

Nubes, Nebula, Vide ex Plinio in CARBASEO. H. St.

Nubes, translate pro Tristitia, & severitate immoderata, quæ contracto ac sublato supercilio significatur, quod Græci τὸ τῶν ὀφρύων νέφος, id est Superciliorum nubem, appellant. Hor. 1. Epist. 18. 94.

Deme supercilio nubem, plerumque modestus

Occupat obscuri speciem, &c. Ovid. 5. Trist. 5. 22.

Pars vitæ tristi cetera nube vacet. Al. Infortunium reponunt. V. Dan. Heins. & Drakenb. ad Sil. 8. 613. Valer. 2. Argon. 499. de Sigeo monstro,

— cujus stellantia glauca

Lumina nube tremunt, &c. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 81. de Plutone,

— sublime caput mæstissima nubes

Asperat, &c.

Pulveris nubes. Curtius lib. 4. 15. extr.

Glomeratur subita nubes nigro pulvere. Virg. 9. Æn. 33.

Consurgit immensa campo. Lucan. lib. 2. 481.

Prorumpit atram ad æthera nubem. Virg. 3. Æn. 572. De Ætna fumante.

Nubes peditum, per translationem, pro Multitudine & densitate. Liv. 35. 49. Rex contra, peditum, equitumque nubes jactat, & consternit maria suis classibus. Tacit. 3. Hist. 2. 8. Nunc XVI alarum conjuncta signa, pulsu sonituque, & nube ipsa, operient & superfundent oblitos præliorum equites equosque.

Armorum nubes. Stat. 4. Theb. 839.

Belli nubes. Virg. 10. Æn. 809.

Bellorum pulverea nubes. Stat. 5. Silv. 1. 132.

Facere nubem volucres dicuntur. Virg. 12. Æn. 254.

Objicere nubem fraudibus. Hor. 1. Epist. 17. 62.

Cæcæ nubes, tenebræ, procellæ Reip. Cic. pro Domo, 24.

Jam mortis opaca nube gravis. Stat. 4. Silv. 6. 73. de Alexandro moribundo.

Timor est nubes mentis. Claud. Bell. Get. 41.

Pelle soporiferi senium, nubemque veterni. Auson. Ep. 14. 2.

Nubes meri. Val. Flacc. 3. 66.

Percussus nube soporis. Idem. 8. 81.

Nubis, in nominativo apud Plaut. Merc. 5. 2. 38.

— non ea adverso vides?

Nubis atra, imberque instat.

Nubs, pro Nubes. Auson. Eidyll. 12. v. 72.

Perjurum Lapitham Junonia ludificat nubs.

NUBECULA, æ. f. [νεφέλιον] Parva nubes. Plin. lib. 18. cap. 35. Nubecula, quamvis parva, ventum procellosum dabit. Apul. de Mundo p. 61. Nebula constat, aut ex ortu nubeculæ, aut ex ejus reliquiis.

Nubecula, per translationem, pro Inepta & importuna severitate. Cic. In Pison. 20. Neque tam fui timidus, ut qui in maximis turbinibus ac fluctibus Reip. navem gubernassem, salvamque in portu collocassem, frontis tuæ nubeculam, tum Collegæ tui contaminatum spiritum pertimescerem.

Nubecula ponitur inter Morbos, seu vitia oculorum. Plin. 27. 12. Purgat cicatrices & nubeculas. V. Indicem Hard.

NUBECULŌSUS, a, um. Adj. Translate Sarisb. Epist. 184. Ratio hæc nubeculosior est.

NUBIGŌSUS, a, um. Adj. ut, Nubigosus aer. Claud. Mamert. de Stat. Animæ, 1. 7. [Nisi Nubilosus legendum.

NUBĬLUS, a, um. Adj. [νεφελώδης] Instar nubis fuscum. nubibus tectum. Plin. lib. 16. cap. 26. Pirus & amygdala, etiam si non pluat, sed fiat Austrinum cælum, aut nubilum, amittunt florem, & primos fructus.

Auster nubilus. Ovid. 11. Met. 663.

Color nubilus, Obscurus. Plin. lib. 9. cap. 35.

Dies nubilus. Plin. 2. 35.

Massa nubila. Martial. lib. 8. 51. Politurâ nempe viciatâ.

Irâ Mars. Stat. 3. Theb. 230.

Parca nascenti mihi fuit nubila. I. e. Tristis & irata. Ovid. 5. Trist. 3. 14.

Tempora si fuerint nubila, solus eris. i. e. Adversa, tristia. Ovid. 1. Trist. 8. 6.

NUBĬLUM, i. n. [νέφος] Ipsam nubem significat poëtis, Aliis Cælum nubilum. Plin. lib. 2. cap. 62. Rhodi & Syracusis nunquam tanta nubila obduci, ut non aliqua hora sol cernatur.

Cæli nubila. Virg. 4. Georg. 166.

Nubilum inducere dicuntur aliqui venti, pro Tempus nubilum facere. Plin. 2. Epist. 17. Ibi omnes silent venti, exceptis qui nubilum inducunt & serenum ante, quam usum loci, eripiunt.

Nubilum diei. Plin. lib. 2. cap. 35.

Nubilo, pro In tempore nubiloso. Plin. lib. 7. cap. 60. Etiam tum tamen nubilo incertæ fuere horæ, usque ad proximum lustrum.

Ambusta nubila. Ovid. 2. Met. 209.

Arida. Virg. 3. Georg. 199.

Assimulata montibus. Lucret. lib. 6. 189.

Densa. Virg. 6. Æn. 592.

Ramosa atque aspera. Lucret. lib. 6. 132.

Agit ventus nubila. Virg. 1. Georg. 421.

Cessit fallax simulacrum in nubila. Sil. lib. 17. 548.

Clarescunt saucia dividuis nubila sulcis. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 102.

Depellere cælo. Tibull. lib. 1. 2. 51.

Detergit Notus nubila cælo. Hor. 1. Carm. 7. 15.

Differt Aquilo nubila. h. e. Dissipat, dispergit. Virg. 3. Georg. 198.

Disjecit nubila Juppiter. Ovid. 1. Met. 328.

Dividit nubila igni corusco Diespiter. Hor. 1. Carm. 34. 6.

Findere nubila disco. Stat. 3. Silv. 1. 155.

Fugiebant fusca repurgato nubila cælo. Ovid. 5. Met. 286.

Pellere & inducere nubila, contraria. Ovid. 7. Met. 202.

Lacerant venti cava nubila. Stat. 5. Theb. 366.

Pellit tristia nubila Boreas. Ovid. 7. Met. 201.

Pendent nubila. Virg. 1. Georg. 214. i. e. Nondum delabuntur, aut defluunt.

Pendentia. Ovid. 1. Met. 268.

Perflant venti nubila. Lucret. lib. 6. 135.

Portant venti nubila per cælum. Lucret. lib. 4. 445.

Surgunt humida. Ovid. 8. Met. 3.

Verrunt venti nubila, ac subito vexantia turbine raptant. Lucret. lib. 1. 280.

Producere nubila menti. Stat. 5. Silv. 3. 13.

Serenat sol nubila humani animi. Plin. lib. 2. cap. 6.

Digitized by Google

NUBILĀRIUM, i. n. [ἀποθήκη] Locus, quo propter nubes conferuntur frumenta semitrita. Columel. lib. 2. cap. 6. Huic meæ nubilarium applicari debet, maximeque in Italia propter inconstantiam cæli, quo collata semitrita frumenta protegantur, si subitaneus imber incesserit.

NUBILAR, āris. n. Idem. Columel. lib. 2. cap. 21. Quod si falcibus seges cum parte culmi demessa sit, protinus in acervum vel nubilar congeritur. Vetus exemplar habet, Vel in nubilarium. V. Varr. R. R. 1. 13. Gronov. In Senec. p. 234.

NUBILO, [νεφόω] āre. Nubilum seu obscurum facere. Apud Catonem legitur. V. paulo infra. Et apud Varr. 1. R. R. 13. Et si nubilare cœperit, inde ut rursus celeriter rejicere. i. e. Si nubilum subito fiat. Paulin. Nolan. Carm. 10. 38.

Lucem Figmenta vatum nubilant.

NUBILANS, antis. Partic. ut, Nubilans fulgor carbunculi. h. e. Veluti nubes quasdam oculis objiciens. Plin. lib. 37. cap. 7.

NUBILOR, [νεφοῦται] āri Imperf. Pass. Cato de R. R. cap. 88. Ubi nubilabitur, & noctu sub tecto ponito: quotidie, cum sol erit, in sole ponito. [Forte, Ubi nubilabit, ut & noctu, sub &c. Sic enim & Varro impersonaliter utitur. V. supra.

NUBILŌSUS, a, um. Adj. Apul. Met. lib. 11. p. 260. Cælum, nubilosa caligine disjecta, nudo sudoque luminis proprii splendore candebat.

NUBIFER, ĕra, ĕrum. Adj. [νεφεληφόρος] ut,

Eurus nubifer. Sil. lib. 10. 323.

Noti nubiferi. Ovid. 3. Epist. 58.

Apenninus. Ovid. 2. Met. 226.

NUBIFŬGUS, a, um. Adj. Qui nubes fugat. Columel. lib. 10. 288.

Nec tam nubifugo Borea Latonia Phœbe
Purpurea rutilat vultu.

NUBIGĔNA, æ. m. [νεφεληγενής] Columel. lib. 10. cap. 156.

Mox ubi nubigenæ Phryxi, nec portitor Helles, &c.

Nubigenæ, dicuntur Centauri, quod ex nube sint nati. Ovid. 12. Met. 211.

— certe mihi sæpe referre
Nubigenas domitos a se pater ipse solebat. Stat. 5. Theb. 263.
Nubigenæ caluere mero.

Bimembres nubigenæ. Virg. 8. Æn. 293.

Feri. Ovid. 12. Met. 541.

Amnes nubigenæ. Adj. Stat. 1. Theb. 365.

NUBILIS, V. NUBO.

NUBO, nupsi & nuptus sum, nuptum, [γαμέομαι, νυμφεύομαι, συνοικέομαι] ĕre. Operire, velare: a Nube, quæ cælum operit. Onomast. Nubo, καλύπτω. Auctor vetus in Pervig. Ven. 22.

Ipsa jussit mane ut udæ virgines nubant rosæ. Arnob. lib. 3. Quod aqua nubat terram, appellatus est, inquiunt, Neptunus. V. Lips. Elect. 1. 5. & Lex. Pitisc.

Nubere, Viro enim, quod sponsæ apud veteres, dum viro tradebantur, nubere, hoc est velare, capita solebant. unde proprie Puella nubere dicitur, Adolescens ducere uxorem. V. tamen paulo infra.

Nubere alicui. Cic. pro Cluent. 11. Quæ brevi tempore post, patris mortem A. Aurio Melino consobrino suo nupsit. Ovid. 9. Epist. 32.

Sique voles apte nubere, nube pari. conf. Ter. And. 2. 2. 12. & Hec. 4. 1. 13.

Nubere apud. Gell. lib. 1. cap. 23. Una apud duos nupta esset. Ibid. tamen mox sequitur, Una potius ut duobus nupta fieret, quam ut uni duæ. [Nupta videtur hoc loco substantive poni.

Nupta est cum illo. Cic. 15. Fam. 2. Iique mihi nuntiassent regis Parthorum filium, quocum esset nupta regis Armeniorum soror. Plaut. Amph. prol. 98.

Amphitruo natus Argis, ex Argo patre,
Quicum Alcumena est nupta, Electri filia. conf. Gell. 7, 1. Ter. Hec. 4. 1. 19. & Phorm. 5. 3. 34.

Virgo nubit cum bona alite. Catul. in Epithal. Juliæ, 59. 20.

Nupta est male. Plaut. Casin. 2. 3. 7.

Nubere in familiam claram. Cic. pro Cœl. 34. Quum ex amplissimo genere in familiam clarissimam nupsisset, cur tibi Cœlius tam conjunctus fuit, cognatus, affinis, viri tui familiaris?

In familiæ luctum, atque in privignorum funus nupsit mulier. Cic. pro Cluent. 188.

Nubere, inquit Nonius, veteres non solum mulieres, sed etiam viros dicebant, ut nunc Itali dicunt. Pomponius Pannuceatis, Sed meus frater major postquam vidit me indejectum domo, nupsit posterius dotatæ vetulæ, varicosæ, Afræ. Hactenus Nonius, 2. 577. conf. Barth. Advers. 6. 14. Juven. 2. Sat. 134.

— quid quæris? nubit amicus. Sunt qui dicant virum tum nubere, quum servit uxori, velut illa potius vir sit, quam ille. Unde Martial. lib 8. 12.

— uxori nubere nolo meæ. [Etiam Juvenalis de monstrosis nuptiis intelligi voluit, cujusmodi fuerunt Neronis cum Sporo. V. Suet. Ner. 28. conf. infra NUPTUS, i. m.

Nubere, pro Concumbere, coire. Plaut. Cist. 1. 1. 45.

Hæc quidem ecastor quotidie viro nubit, nupsitque hodie,
Nubet mox noctu, nunquam ego hanc viduam cubare sivi. conf. Sen. Excerpt. Controv. 6. 8.

Nubere dicuntur etiam Arbores vitibus, & vites arboribus, Quum his illæ, ut conscendere possint, conjunguntur. Plin. lib. 14. cap. 1. In Campano agro populis nubunt. De vitibus. Idem lib. 18. cap. 28. Vertit populi albæ etiam vitibus nuptæ.

Nubitur, [γαμεῖται] imperf. pass. Plaut. Pers. 3. 1. 58.

Quojusmodi hic cum fama facile nubitur?
Dum dos sit, nullum vitium vitio vortitur.

Nubendi [τοῦ γαμεῖσθαι] tempus. Ovid. 20. Epist. 120.

Nubendo non prosperæ tantum, sed omnis fortunæ initur societas. Justin. 23. 2. 8.

Nuptum, [εἰς γάμον] collocare. V. COLLOCO.

Dare nuptum viro. Plaut. Cas. 2. 3. 36. Nepos 5. 2. 3. & 10. 1. 1.

NUBENS, entis. Partic. [γαμουμένη] ut, Ferre dona nubenti. Sen. Med. v. 842.

Filiæ nubenti lectum genialem stravit mater. Cic. pro Cluent. 14.

NUPTUS, a, um. aliud Partic. [γεγαμημένος] ut,

Marito certo nupta. Ovid. 5. Epist. 107.

Filia nupta. Cic. pro Sext. 6.

Mulier uni nupta, proposita omnibus. Cic. 7. Verr. 34.

Puella nupta alicui. Catul. ad Coloniam, 18. 14.

Viro sævo nupta puella. Hor. 3. Carm. 10. 2.

Virgines nuper nuptæ. Hor. 2. Carm. 8. 23. [Nisi distinguendum aliter.

Nupta verba dicebantur ab antiquis, Quæ virgini dicere non licabat: ut Plautus in Dyscolo, Virgo sum, non didici verba nupta dicere. Festus.

NUPTUS, i. m. [γαμετὴς, νυμφίος] Qui nupsit. Plaut. Cas. 5. 1. 5.

Lubet, Chalinum, quid agat scire, novom
Nuptum cum novo marito. Sic citat & Priscianus. De servulo nempe, pro puella subjecto, loquitur.

NUPTA, æ. f. [νύμφη] Quæ nupsit. Festus, Nuptam a Græco ductum; illi enim nuptam νύμφην appellant. Nugæ.

Nova nupta. Plaut. Cas. 4. 2. 5.

Pudica. Ovid. 2. Fast. 74.

Singulis Indis plures solent esse nuptæ. Cic. 5. Tusc. 78. [Hic potest esse Participium.

NUPTUS, ûs. m. [γαμησία] Vict. de Viris illust. cap. 59. Eo die Numantini forte solenni nuptu filias locabant. Sic MSS. Schott. Al. Nuptui, vel Nuptum. Stat. 5. Silv. 1. 45.

Ille quidem nuptumque prior, tædasque marito Passa alio.

Nuptui collocare. Cæs. 1. Bell. Gall. 18. Et sorores suas nuptui in alias civitates collocasse. Columel. lib. 4. cap. 3. Minorem deinde filiam nuptui collocasse in dimidia parte reliqui agri. V. COLLOCARE.

Nuptus, Opertio. V. Varr. in NUPTIÆ. Antiquum.

NUPTŪRUS, a, um. Partic. [γαμηθησόμενος] ut, Proles nuptura & nupta. Ovid. 15. Epist. 119.

NUBILIS, e. Adj. [γαμικὸς] Apta ut viro in matrimonio jungatur. Virg. 7. Æn. 53.

Jam matura viro, jam plenis nubilis annis.

Filia nubilis. Cic. pro Cluent. 11.

Virgo nubilis. Ovid. 2. Trist. 501.

NUPTIÆ, arum. f. pl. tantum [γάμος] Conjunctio maris & feminæ, ut placet Jurisconsultis, qui fere cum Matrimonio confundunt. Nam proprie Nuptiarum nomine intelligitur, Officium solenne, quo matrimonium, sponsalibus peractis, iniri consuevit. Festus, Nuptias dictas esse ait Santra, ab eo quod nymphea dixerunt Græci antiqui γάμον, unde novam nuptam, νέαν νύμφην. Cornificius, quod nova petantur conjugia. Curiatius, quod nova pactio fiat. Ælius & Cincius, quia flammeo caput nubentis obvolvatur, quod antiqui obnubere vocarunt. Ob quam causam legem quoque parentum jubere caput ejus obnubere, qui parentem necavisset, quod est obvolvere. Hactenus Festus, ubi Scalig. V. Cic. pro Cluent. 12. Nuptiæ plenæ dignitatis, plenæ concordiæ.

Nuptiæ, e nuptu, id est opertione, ut antiqui. Auctor Varr. de L.L. lib 4. 10. In nuptiis antiquitus aqua & ignis in limine adhibebantur, inquit Varro, quod conjungit hic, & mas ignis; quod ibi semen, aqua femina, quod fetus ab ejus humore, & eorum junctionem sumit Venus. V. lib. 4. de Ling. Lat. 10. conf. Fest. in Facem.

De ritu Nuptiarum Rom. V. Lex. Pitisc.

Multarum nuptiarum mulier vetula. Cic. 13. Att. 29.

Solenia nuptiarum. Tacit. 11. Ann 26.

Expers nuptiarum puella. Hor. 3. Carm. 11. 11.

Clandestinæ nuptiæ. Plaut. Cas. 5. 3. 6.

Collatæ nuptiæ. V. Conferre, pro Differre, in CONFERO.

Incertæ nuptiæ. V. INCERTUS.

Incestæ. Tacit. 12. Ann. 25.

Infirmæ. V. INFIRMUS.

Innuptæ. V. INNUBA.

Justæ Ulpian. in l. Imperator Hadrianus. D. de stat. homin. Quæ ex justis nuptiis concepit.

Legitimæ. V. LEX.

Adipisci nuptias. In ADIPISCOR.

Adornare. In ADORNO.

Alligatus nuptiis. In ALLIGO.

Apparare. In APPARO.

Celebrare. In CELEBRO.

Cœnare apud aliquem in nuptiis ejus. Cic. 2. Q. frat. 43.

Conciliare nuptias. Nepos 15. 5. 2.

Conficere nuptias. In CONFICIO.

Conjicere in nuptias. In CONJICIO.

Constitutæ in hunc diem nuptiæ. V. CONSTITUO.

Conveniunt hæc nuptiis. In CONVENIO.

Cupere nuptias. In CUPIO.

Exornare nuptias. Plaut. Aul. 4. 10. 54.

Imperare nuptias alicui. V. IMPERO.

Indicere nuptias. V. INDICO, is.

Inquinare nuptias, Adulterari. Hor. 3. Carm. 6. 17.

Moliri. Tacit. 12. Ann. 3.

Moventur nuptiæ. In MOVEO.

Mutare. In MUTO.

Ornare. In ORNO.

Nuptiæ, pro Conditione nuptiarum. Cic. 3. de Nat. Deor. 45. Nisi forte Maritimæ nuptiæ terrenis anteponantur.

Indotatæ. Valer. Max. lib. 4. cap. 4. de Cn. Scipion.

Plebeis nuptiis copulatæ feminæ. Ulpian. in l. Feminæ. D. de Senat.

Nuptiæ, pro Concubitu illicito ponitur. Justin. 31. 6. Rex ipse, per hiemem in luxuriam lapsus, novis quotidie nuptiis deditus erat. V. P. Victor. Var. Lect. 21. 3.

Facere nuptias. Petron. 25. & 112. V. Burm. p. 181.

NUPTIĀLIS, e. Adj. [γαμικὸς, γαμήλιος] Quod pertinet ad nuptias. ut,

Cœna nuptialis. Plaut. Curc. 5. 2. 61.

Carmina nuptialia. Catul. in Epithal. Juliæ, 59. 12.

Dies. Seneca Medea, 984. O festum diem! ô nuptialem!

Dona. Cic. pro Cluent 28.

Faces. Cic. pro Cluent. 15. O audaciam singularem! non timuisse, si minus vim deorum, hominumque famam, at illam ipsam noctem, facesque illas nuptiales. Faces enim nubentibus præferebantur. V. FAX. & loc. Varr. in dict. præced.

Face nuptiali digna puella. Hor. 3. Carm. 11. 33.

Festum nuptiale amici exercere. Symmach. 7. Epist. 19.

Sacra. Quintil. lib. 1. cap. 7.

Tibiæ.

Tibiæ. Auctor ad Herenn. lib. 4. 45.
Vox nuptialis Thalaſſio. Liv. 1. 9.
NUPTIALITER, Adv. Nuptialiter lætos. Mart. Capell. lib. 6.
NUPTĀLITIUS, a, um. Adj. ut, Munus nuptalitium. Ulp. l. 194. D. de v. ſ.
NUPTO, āre. frequent. Tertull. Sodom. 45. Quo nullæ nuptent animæ.
NUPTIĀTOR, ōris. m. Qui facit nuptias. quaſi a verbo Nuptiare. Hieron. Epiſt. 11. Secundus nuptiator.
NUPTŪRIO, [γαμησείω] īre. Cupere nubere. Apul. Apol. p. 319. Igitur ſi Claro nupſiſſet, homini ruſticano, & decrepito ſeni, ſponte eam diceras, ſine ulla magia, jam olim nupturiſſe.

N U C

NUCĀMENTUM, i. n. [κύτταρος] a Nuce inclinari videtur, vel quod ſit ceu rudimentum quoddam naturæ, pineam nucem facere condiſcentis, vel quod apertiſſime in nucibus propendere videatur, inquit Ruellius. Plin. lib. 16. cap. 10. E ramis generum harum panniculorum modo nucamenta ſquametim compacta dependent, præterquam larici. Hæc abietis maſculæ primori parte nucleos habent, non item feminæ. Piceæ vero totis panniculis minoribus gracilioribuſque minimos ac nigros. Propter quod Græci phthirophoron eam appellant. In eadem nucamenta compreſſiora maribus ſunt, ac minor reſina ſuccida. Quibus ex locis, & quid ſint Panniculæ, & quid Nucamenta, facile conjicere poteris.
NUCERIA, [Νουκερία] Urbs eſt Campaniæ, novem millibus paſſuum a mari diſtans, cujus meminit Silius lib. 8. 533. & 12. 424. Nunc *Nocera*. Nuceria item Colonia, Umbrorum Urbs Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Hodie *Luzzara*.
Apud Horatium puto. H. St.
NUCETUM, NUCEUS, NUCLEUS, NUCULA, &c. V. NUX.

N U D

NUDATUS, NUDE, NUDIPEDALIA, NUDIPES, &c. V. NUDUS.
NUDITANUM, i. n. Hiſpaniæ Bæticæ oppidum eſt, apud Plin. lib. 3. cap. 1.
NUDIUSTERTIUS, NUDIUSQUARTUS, &c. [ὠκίζης] compoſita ſunt, inquit Feſtus, ex Nunc & Die Tertio & Quarto, id eſt, Nunc eſt dies tertius, Nunc eſt dies quartus; ſemperque de præterito dicuntur. V. Vallam lib. 2. cap. 53. Plaut. Curc. 1. 2. 17.
Caruitne febris te heri, vel nudiustertius? Cic. 14. Att. 11. Nudiustertius dedi ad te epiſtolam longiorem: nunc ad ea, quæ proxime, velim me hercule. &c.
Nudiustertius, quartus, &c. Plaut. Moſt. 4. 2. 40.
— nam heri & nudiustertius.
Quartus, quintus, ſextus, uſque, poſtquam hinc peregre ejus pater
Abiit.
Nudiusquintus hera natus quidem ille eſt. Plau. Truc. 2. 6. 28.
Nudiusſextus cui talentum mutuum dedi. i. e. Nunc ſex dies ſunt quod &c. Plaut. Trin. 3. 2. 10.
Nudiustertiusdecimus. Cic. 3. Philip. 2. Recordamini, qui dies nudiustertiusdecimus fuerit, quantus conſenſus veſtrûm, quanta virtus, quanta conſtantia. Ibid. 5. Legatos vero ad eum mittere, de quo graviſſimum judicium nudiustertiusdecimus feciſtis, &c.
NUDO, āre. V. NUDUS.
NUDUS, a, um. Adj. [γυμνὸς. ψιλὸς] Quod eſt ſine tegmine. Nudum (inquit Servius) dicitur, quod nuſquam tectum eſt, ut facies. Plaut. Amph. 1. 1. 148.
Jam pridem videres factum, heri quod homines quatuor
In ſoporem collocaſtis nudos.
Æſtas nuda. Sic enim pingitur propter æſtum. Ovid. 2. Met. 28.
Arvum. Catul. in Carm. Nupt. 60. 40.
Cæſpes. Senec. Hippol. 4.
Campi ſine fronde & arbore. Ovid. 3. Triſt. 10. 75.
Corpus. Ovid. 4. Faſt. 148.
Enſis nudus, i. e. Strictus. Servius. Virg. 12. Æn. 306.
Ferro nudo concurrere. Ovid. 13. Epiſt. 81.
Forma. Ovid. 4. Met. 346.
Humus. Ovid. 4. Met. 261.
Lacerti. Ovid. 2. de Arte Am. 81.
Lapis. Virg. 1. Ecl. 48.
Litora. Stat. 3. Silv. 1. 4.
Oſſa. Claud. 1. in Eutrop. 121.
Pectore. Ovid. 4. Met. 589.
Radicibus nudis arbores. Plin. lib. 18. cap. 9.
Ramus nudus ſtetit fugiente pomo. Senec. Thyeſt. 1.
Silex. Virg. 1. Ecl. 15.
Solum. Claud. 2. in Eutrop. 298.
Vertice nudo fulva cæſaries. Virg. 11. Æn. 642.
Nuda genu, Nudus membra, pro Nudum genu, &c. habens. Virg. 1. Æn. 324.
Nuda genu, nodoque ſinus collecta fluentes. Ibid. 8. 423.
— & nudus membra Pyracmon. Servius.
Nuda pedem, nudos humeris infuſa capillos. Ovid. 7. Met. 183.
Nudus inopſque. Hor. 2. Serm. 5. 6.
Senecta nuda, inops. Ovid. 9. Epiſt. 154.
Verba nuda, pro Apertis. Plin. 4. Epiſt. 14.
Exornata atque inſtructa domus, Nuda & inanis, contraria. Cic. 4. Verr. 84. Tangebatur tamen animi dolore neceſſario, quod domum ejus exornatam, atque inſtructam, fere jam iſte reddiderat nudam atque inanem.
Vacuus & nudus ab. Cic. 6. Verr. 5. Nam ipſa Meſſana, quæ ſitu, mœnibus, portuque ornata ſit, ab his rebus, quibus iſte delectatur, ſane vacua atque nuda eſt.
Agris paternis nudus. Hor. 2. Serm. 3. 184.
Nummis nudus. Hor. 2. Serm. 3. 184.
A propinquis nudus. Cic. ad Quir. poſt red. 16. Me nudum a propinquis, nulla cognatione munitum, &c.
A magiſtratibus nuda Reſp. per translationem, pro Deſtituta. Cic. pro Domo 58. Tam inops autem ego ab amicis? aut tam nuda Reſp. a magiſtratibus?
Ducibus ſuis nuda mœnia. Ovid. 2. Faſt. 710.

Præſidio nuda urbs. Cic. 7. Att. 13. Huic tradita urbs eſt, nuda ea præſidio, referta copiis.
Nudus in cauſa, deſtitutuſque. Cic. pro Cæcin. 93. Hunc vero, qui ab jure, officio, bonis moribus, ad ferrum, ad arma, ad cædem confugerit, nudum in cauſa deſtitutumque videtis.
Nuda iſta ſi ponas, judicari qualia ſint, non facile poſſunt. Cic. in Parad. 3.
Artes nudæ. Quintil. in procem. lib. 1.
Aſperitas nuda quæſtionum. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Certamen nudum operum, i. e. Controverſia in qua certatur non de dignitate, nec de generis ſplendore, nec potentia aut divitiis, ſed tantum de operibus, id eſt qui plus opera ſua confecerit. Ovid. 13. Met. 159.
Ergo operum quoniam nudum certamen habetur, &c.
Enſi nec fidens nudo ſine fraudibus. Sil. 1. 219.
Fides nuda. Valer. 5. Argon. 408.
Fuga nuda deſerere Italiam. Paterc. 2. 61. 4.
Inficiatio. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Ira nuda, i. e. Sola. Ovid. 3. Triſt. 11. 17.
Nomina. Ovid. 2. Triſt. 408.
Vixque meus capiet nomina nuda liber. h. e. Sola nomina, abſque alia narratione.
Odia. Stat. 9. Theb. 20.
Simplicitas. Ovid. 1. Amor. 3. 14.
Traditio. Quintil. lib. 3. cap. 2.
Veritas. Hor. 1. Carm. 24. 7.
Vires nudas movent in prælia, Pugnant ſine armis. Stat. 6. Theb. 18.
Nudus, Inſepultus, ſive mortuus. Virg. 5. Æn. 871.
Nudus & ignota, Palinure, jacebis arena. Idem 1. Ecl. 61.
Et freta deſtituent nudos in litore piſces. Servius.
Nudo veſtimenta detrahere, pro eo quod eſt, Ab eo ſperare emolumentum, cui ne ſit quidem quod auferri queat, inquit Eraſmus. Plaut. Aſin. 1. 1. 79.
NUDE, Adv. Simpliciter. Lactant. 3. 1. Quæ tradita ſunt breviter & nude.
NUDITAS, ātis. f. [γυμνότης] quandoque ſumitur pro Inopia. Quintil. lib. 10. cap. 2. Tenuitas ac nuditas placuit, &c.
NUDŬLUS, a, um. Adj. Dimin. Hadriani Carm. ſuprem. apud Spartian. cap. 25. Pallidula, rigida, nudula.
NUDO, [γυμνόω. ψιλόω] āre. Nudum facere, detegere. Cic. 7. Verr. 200. Quum repente hominem proripi, atque in foro medio nudari, ac deligari, & virgas expediri jubet.
Ab aliquo nudari. Ovid. 1. Triſt. 6. 7.
Aciem nudare. V. ACIES.
Armis nudare jacentem. Ovid. 12. Met. 439.
Arbor nudatur foliis. Plin. lib. 16. cap. 22.
Artus rapidos nudaverat. Sil. lib. 15. 700.
Corpus nudare. Cic. 4. Tuſc. 70. Ex quodam poeta.
Gladios nudare, pro Diſtringere. Liv. 28. 15. Nepos 14. 11. 4.
Litora nudare, & portus relinquere. Cæſ. 3. Bell. Civil. 23.
Litorum brevia nudentur. Tacit. 6. Ann. 33.
Montem nudare ſilvis. Sil. lib. 8. 503.
Terga fugæ nudent. Virg. 5. Æn. 586.
Vada nudare dicitur ventus. Liv. 26. 45. Et adeo nudaverat vada, ut alibi umbilico tenus aqua eſſet, alibi genua vix ſuperaret. De Septentrione vento.
Viſcera nudare. Virg. 1. Æn. 213.
Spoliare & nudare. Cic. 2. Verr. 14. Quæ victores civitatibus Siculis aut dederunt, aut reddiderunt, ſpoliavit, nudavitque omnia.
Caſtra nudata. Cæſ. 2. Bell. Gall. 23. Præſidio nempe legionum.
Murus nudatus defenſoribus. Cæſ. 2. Bell. Gall. 6.
Magiſtratus perditos præſidio ſceleratorum civium nudare. Cic. pro Domo 2.
Pericula alicujus, non modo civium præſidio, ſed etiam quorundam deprecatione nudare. Cic. Poſt red. in Senat. 30.
Scelus aliquod nudare, Indicare, patefacere. V. Defectionem paulo poſt.
Evolvere & nudare. Cic. 2. de Orat. 350. Libenter te cognitum jam artificem, aliquandoque evolutum illis integumentis diſſimulationis tuæ, nudatumque perſpicio.
Nudatus & proditus. Cic. 2. Verr. 11. Quæſtura primus gradus honoris, quid aliud habet in ſe, niſi Cn. Carbonem ſpoliatum a Quæſtore ſuo? pecunia publica nudatum & proditum Conſulem?
Animos nudare. Liv. 34. 24. extr.
Ingenium. Hor. 8. Sat. libri 2.
Sed convivatoris, uti ducis, ingenium res
Adverſæ nudare ſolent, celare ſecundæ. Sic Livius ſæpe utitur.
Sic & Marcell. ut lib. 30. Poteſtatis amplitudo, nudare ſolita ſemper animorum interna. H. St.
Facta alicujus nudare, i. e. Detegere & prodere. Ovid. 2. Amor. 5. 5.
Defectionem. ut, Jam enim, & id magis indies, Ætoli defectionem nudabant. i. e. Præ ſe ferebant, minus tegebant. Liv. 33. 32. pr. conf. Gronov. ad Liv. 44. 58. & Burm. ad Phædr. 3. prol.
Colles nec opere nudantur. Plin. 17. 5.
NUDANS, antis. Partic. Ovid. 10. Met. 391. Inania nudans ubera. Catull. 65. 81.
— nudantes rejecta veſte papillas.
NUDĀTUS, a, um. Partic. [γυμνωθεὶς] ut,
Caput nudatum. Virg. 12. Æn. 312.
Cacumina ſilvæ nudata. Ovid. 1. Met. 346.
Cornicula nudata furtivis coloribus. Hor. 1. Epiſt. 3. 20.
Corpus. Catull. Argon. 62. 17.
Crura. Virg. 2. Georg. 7.
Culmen nudatum tecto. Liv. 27. 4.
Frons. Claud. de Bell. Gildoni. 427.
Meſſes. Ovid. 3. Faſt. 557.
Montes. Valer. 3. Argon. 232.
Murus nudatus defenſoribus. Cæſ. 2. Bell. Gall. 6.
Pede nudato currere. Tibull. lib. 1. 3. 92.
Reſpublica interitu Conſulum nudata. Cic. 10. Fam. 17.
Vis ingenii alicujus juris civilis ſcientia nudata. Cic. 1. de Orat. 172.
Suæ nudatæ tollens tegmina. Catul. Argon. 62. 129.

Nudati opere censorio dicebantur, Quibus nota censoria, vel adempti equi, vel qui Senatu moti, vel Ærarii facti, ut observant Torrent. & Causabon ad Suet. Jul. cap. 41. [Sed potest etiam intelligi de his, qui opera publica a Censoribus facienda mercede conduxerant, atque ea locatione patrimonio nudati fuerant. Exempla damnosarum ejusmodi locationum in historia Romana obvia sunt. V. Liv. 39. 44. Suet. cap. 20. ejusdem vitæ. Apud Columellam vero in præf. lib. 12. extr. Censorium opus, pro Officio, seu Functione censoris perspicue ponitur.

NUDIPES, ĕdis. Tertull. de Pall. cap. 5. Nun expedit in algore & ardore rigere nudipedem.

NUDIPEDALIA, lum. n. pl. [γυμνοποδία] Sacra erant Hierosolymis, ut scribit Hieronymus contra Jovinianum. De his meminit Egesippus lib. 2. belli Judaici.

Festum etiam apud Græcos, Romanos, Barbaros, in quo nudis pedibus oportebat omnes incedere Tertull. Apol. cap 40. Aquilicia Jovi immolatis, Nudipedalia populo denontiatis. Idem de Jejun. cap. 16. conf. Drakenb ad Sil. 3. 28. Sagittar. Differt. 3. 4. vel Lex. Pitisc.

N U G

NUGÆ, arum. f. pl. tantum. [λῆρος, ὕθλος, φλυαρία, λέσχη] sunt Sermones levium rerum ac nullius ponderis, & plerumque scurriles, jocularesque. Unde Catullus & Martialis poëmata sua vocant Nugas, ut de inanibus rebus, vel verbis loquentia. Hæc Valla in Raudensem. Non tamen de Sermone duntaxat, sed & de aliis leviculis rebus dici consuevit. Nugæ, a Non & Ago componi videtur, quod nihil agant. Donat. conf. Parei Lex. Crit. Plaut. Amph. 2. 1. 57. Quas (malum) nugas?

In nugis poetam non audio. Cic. in Parad. 3.

Archetypæ nugæ. V. ARCHETYPUS.

Bullatæ. Pers. 5. Sat. 19. V. BULLATUS.

Meræ. Cic. 6. Att. 3.

Agere nugas. V. AGO.

Armatus nugis. Hor. 1. Epist. 19. 16.

Auferre nugas. V. AUFERO.

Concilistæ. In CONCILIO.

Concedere alicui suas. Hor. 2. Serm. 6. 43.

Delectari nugis. Cic. 2. de Divin. 30.

Meditari aliquid nugarum. Hor. 1. Serm. 9. 2.

Offendere amicum in nugis. Hor. de Arte Poet. 451.

Pollulare nugas. Plaut. Trin. 2. 4. 40.

Relinquere. Cic. 6. Att. 3.

Nugæ, pro Homine levi, nugatore, nebulone. Cic. 6. Att. 3. Videturne aut pietatis esse meæ, fratrem: aut diligentiæ, nugarum aliquid relinquere? Relinquere, videlicet in provincia, quum ipse decederet. Aliquid nugarum, levem hominem Messinium. Paulo post, Quid est igitur quod laborem? amicos habet, meras nugas M. Scaptium. h. e. Leves homines, & quos amicorum numero Brutus habere non debeat.

Nugas appellari voluit Plautus Omnia, quibus matronæ utuntur. Non. 2. 587.

NUGULÆ, arum. f. pl. dimin. Mart. Capell lib. 1. p. 2. Nugulas ineptas aggarrire.

NUGALIS, e. Adj. [φλυαρώδης] Quod est nugis plenum, seu Quod est nugarum. Gell. lib. 1. cap. 2. Sed theorematibus tantum nugalibus dilatrantes, objurgatione justa increpuit. Idem lib. 13. cap. 16. Alii alia quædam nugalia. Idem 4. 1. pr. Scholica quædam nugalia.

NUGALITAS, ātis. f. Gloss vet. Nugalitas, [illegible].

NUGARIUS, a, um. Adj. ut, Nugarium unguentum. Varr. de L. L. lib. 6. 3. Diabolares, a binis obolis: scænticulæ ab scæno nugario unguento.

NUGO, ōnis m. pro Nugatore. Apul. Met. lib. 5. extr. Sed utique præsumis nugo & corruptus.

NUGAS. Adj. Indecl. Charisius lib. 1. Nugas licet indeclinabile sit, tamen commune trium generum est, hic & hæc & hoc Nugas. V. Plaut Trin. 3. 3. 90. & Taubm. p. 1358. Alii pro Nugax poni volunt.

NUGIDICUS, a, um. Adj. ut, Nugidici ventilatores. Sarisb. Met. 2. 7.

NUGIEPILOQUIDES, Plaut. Pers. 4. 6. 21. Al. Nugipolyloquides & Nugipiliioquides. a Plauto fictum joci gratia.

NUGIGERA, ĕra, ĕrum. aliud Adj. [ληροφόρος] ut, Nugigera manus, h. e. Vana, & quæ seipsam fefellit. Cic. 4. Att. 5. Dices, vellem jampridem; scio te voluisse, & me; ast nugigeram manum fuisse. Ex vetusto codice legitur, Ast num germanum fuisset? V. Græv. p. 378.

NUGIGERULUS, a, um. Adj Qui vana nuntiat. Plaut. Aul. 3. 5. 51.

NUGILOQUUS, a, um. Adj. ut, Nugiloqui detractores Saresb. Epist. 200.

NUGIPARUS, a, um. Adj. Qui parit nugas. Gloss Isidor.

NUGIVENDUS, vel NUGIVENDULUS, i. m. [ληρόπωλης] ab antiquis dicebatur, Qui aliquid mulieribus venderet. inquit Nonius, 2. 587. nam omnia quibus mulieres utuntur, pro rebus vanis atque inanibus habentur. Plaut. Aul. 3. 5. 51. Nugivendis res soluta est omnibus.

NUGOR. [ληρέω, ὑθλέω, φλυαρέω, φλυαρεύω, ἐρεσχελέω, ἀδολεσχέω] āri. depon. Vana & nugas agere. Cic. 2. de Divin. 30. Democritus tamen non inscite nugatur.

Cum aliquo nugari. Hor. 2. Serm. 1. 73.

NUGATOR, ōris. m. [φλύαρος, ἀδολέσχης] Plaut. Curc. 4. 1. 1.

Edepol nugatorem lepidum lepide nunc nactus est Phædromus.

Cic. de Senect. 27. Non vero tam isti, quam tu ipse nugator. Idem pro Flacc. 38. Nunc vero non insultabo vehementius, nec volitabo in hoc insolentius, neque in istum nugatorem, tanquam in aliquem testem invebar. Vet. Gloss. Nugator, [illegible].

Item Scortator. V. Lucil. apud Non. 2. 153. Pers. 5. Sat. 127. & Prudent. Cathem. 2. 28.

NUGATORIUS, a, um. Adj. Idem quod Nugalis. [φλυαρώδης] Cic. 1. de Nat. Deor. 109. Tota res, Vellei, nugatoria est. Idem pro Cæcin. 64. Omnino ad probandum utramque rem videam infirmam, nugatoriamque esse. Cic. 11. Fam. 2. Leve est ac nugatorium.

Mala, nugatoriaque accusatio. Cic. pro Rosc. Amer. 42.

Artes nugatoriæ. Plaut. Trin. 4. 22.

NUGATORIE, Adv. Auctor ad Herenn. lib. 4. 36. Non contra tenuiter & nugatorie responsum?

NUGATRIX, īcis. f. Prudent. Psych. 434. Nugatricem aciem.

NUGAMENTUM, i. n. [φλήναφος] Idem quod Nugæ. Apul. lib. 1. Met. extr. A quo, inquit, istorum nugamenta hæc comparasti?

NUGAX, ācis. Adj. [φλυαρώδης] Qui nugatur. Unde & Nugator alias dicitur. Vet. Gloss. Nugax, [illegible], [illegible], ἀχρεῖος, φλύαρος.

Ne sis nugax. Petron. fragm cap 52.

NUGACITAS. ātis. f. Gloss ἀχρειότης, ἀχρειοσύνη, Nequitia, nugacitas. Augustin. Epist. 67. extr. Omnis ab eo deleta est nugacitas.

N U L

NULLATENUS, NULLIBI, &c. V. post. NULLUS.

NULLUS, a. um; [μηδεὶς, οὐδεὶς] gen. nullīus, & aliquando in carmine nullĭus. a Non, vel potius Ne, & Ullus compositum. Cic de Amicit. 30. Sic munitus est, ut nullo egeat. Idem 4. Acad. 104. Assentiri nulli rei.

Fera te nullius egentem. Hor. 1. Epist. 18. 22.

Nullius addictus jurare in verba magistri. Hor. 1. Epist. 1. 14.

Nullus, cum genitivo. Cic. 1. de Nat. Deor. 98. Elephanto belluarum nulla prudentior.

Nullus, pro Non. Ter. Andr. 2. 2. 33.

Liberatus sum, Dave, hodie tua opera. D. at nullus quidem. Idem Eun. 2. 1. 10. Memini, tametsi nullus moneas. Idem Hec. 1. 2. 4. Nullus dixeris. conf. Virg. 12. Æn. 405. & 1. Georg 125. Cic. 12. Att 22. Philotimus non modo nullus venit, sed ne per litteras quidem, aut per nuncium certiorem facit me quid egerit. Eidem, lib 15. 22. Ego autem scripsi Sextum adventare: non quo jam adesset, sed quia certe id ageret, ab armisque nullus discederet.

Consilii nulli, pro Nullius. Ter. Andr. 3. 5. 2.

Nullus de. Cic. 5. de Finib. 36. Ut & omnes partes habeat incolumes, & de virtutibus nulla desit.

De inimicis nulli supersunt. Cic. pro Marcell. 21.

Quintio tenues opes, nullæ facultates, exiguæ amicorum copiæ sunt. Cic pro Quint. 1.

Fides nulla regni sociis. Lucan. lib. 1. 92.

Homo nullorum hominum. Ter. Eun 3. 1. 19.

Regem elegantem narras. T. immo sic homo est,
Perpaucorum hominum. G. immo nullorum arbitror,
Si tecum vivit. i. e. Præter eum nemo est, qui talem ferre secum velit.

Lites nullæ, neque controversiæ sunt. Cic. 1. de Orat. 118.

Partem in nullam, pro Nullo pacto. Cic. 13. Fam. 1. Ac te illud primum rogabo, ne quid invitus mea causa facias: sed id, quod mea intelliges, tua nullam in partem, multum interesse, ita mihi des, si tibi, ut id libenter facias, ante persuaseris.

Rempublicam nullam habere. Cic. 1. de Orat. 38. Quod nisi fecisset, Rempub. quam nunc vix tenemus, jamdiu nullam haberemus.

Nullus sum, pro Perii. Ter. Hec. 4. 1. 6.

Sed ostium concrepuit: credo ipsum ad me exire, nullus sum. & Eun 5. 7. 22. Nullus sum. Ubi Donatus, Plus est nullum esse, quam Periisse. nam qui periit, vel corpus habet reliquum: qui vere nullus est, ita est, ac si natus non sit. Idem Andr. 3. 4. 20. & Plaut Cas. 3. 5. 1. Liv. 6. 18. Ipse vindex vester, ubi visum inimicis est, nullus repente fui. Plaut. Casin. 2. 4. 26.

Ne Casinam ducat. si id factum est, ecce me nullum senem.

Nullius partis, pro Neutrius. Cic. 10. Fam. 31. Quum vero non liceret mihi nullius partis esse, quia utrobique magnos inimicos habebam, ea castra fugi, in quibus plane tutum me ab insidiis inimici sciebam non futurum.

Absolute. Hor. de Arte Poet. 324. Nullius avari. i. e. Nullius rei. conf. Burm ad Quintil. 2. 4. p. 139. &c.

Dia nulla non. Senec. Epist. 12.

Fide nulla esse, h. e. Cui non est adhibenda fides. Plaut. Mil. 4. 8. 59.

Dicant te mendacem, nec verum esse, fide nulla esse te.

Fine nullo crescunt vites. Plin. lib 14. cap. 1.

Litteris nullis vir, i. e. Illitteratus. Plin. 6. Epist. 29. Video etiam multos parvo ingenio, litteris nullis, ut bene agerent, agendo consecutos.

Loco nullo deesse alicui. Cic. 2. Att. 20. Anicato, ut te velle intellexeram, nullo loco defui. Eidem, lib. 14. 15. Bruto certe meo nullo loco deero.

Modo nullo. Ter. Eun. 5. 2. 2.

Quasi dedita opera domi erant, ut nullo modo
Introire possem.

Negotio nullo, Sine difficultate. Cic. 10. Att. 16. Cato Siciliam tenere nullo negotio potuit. Idem pro Rosc. Amer. 80. Quare tu hoc propter multitudinem sicariorum, nullo negotio facere potuisti V. NEGOTIUM.

Numero nullo homo, i. e. Nullius pretii. Cic. 3. Philip. 16.

Ordine passim nullo habitant Numidæ. Liv. 30. 3.

Pacto nullo. Plaut. Pseud. 1. 1. 92. Profecto nullo pacto possum vivere.

Ratione nulla moveri de. Cic. 4. Acad. 141. Deque eo nulla ratione neque pelli, neque moveri potes.

Nulli duo concinunt. Plin. lib. 3. cap. 1. extr.

Nullus ullus. Gell. lib. 1. cap. 2. Asseverabat nulli esse ulli magis ea omnia explorata. [Ut Nemo unus, Nemo quisquam H. St Immo non dubito, quin vere conjectaverit Gronov. Gellium Nulli uni reliquisse.

Re nulla una magis commendatus orator, quam splendore verborum. Cic de Clar. Orat. 216. conf. Nullus ullus. ex Gell.

Tam nullus. Plin. lib. 11. cap. 2. In his tam parvis, atque tam nullis, quæ ratio, quanta vis, quam inextricabilis perfectio!

Nullus admodum. V. ADMODUM.

Nullus dum. Liv. 5. 34. Alpes inde oppositæ erant, quas inexsuperabiles visas haud equidem miror, nulla dum via (quod quidem continens memoria sit, nisi de Hercule fabulis credere libet) superatas.

Nullus nisi. Cic 2. de Finib. 69. Nullum suum officium ducerent, nisi ut voluptati ministrarent.

Nullus est hoc meticulosus æque. Plaut. Amph. 1. 1. 137. h. e. Nemo est hoc meticulosior.

Nullius non facinoris societas, pro Cujusvis facinoris. Suet. Octav. cap. 32. Martial lib. 8. 21.

Quum facim versus nulla non luce ducentos. V. supra.

Nullus, i. e. Nullius momenti & utilitatis, sive Irritum & inane. Cic. de Amicit. 98. Nulla hæc igitur amicitia, quum alter verum audire non vult, alter ad mentiendum paratus est.

Nullus

Digitized by Google

Nullus imperator fuit ex illo tempore, vir ille summus. Cic. 7. Fam. 3. de Pompejo.
Argumentum id quidem nullum est. Cic. 2. Tusc. 13.
Ars nulla, aut pertenuis, dicendi videtur. Cic. 1. de Orat. 107.
Leges nullæ. Cic. 2. de Legib. 14. Igitur Titias & Apuleias leges nullas putas?
Oratio nulla sit necesse est, aut omnium irrisione ludatur. Cic. 2. de Orat. 50.

NULLITAS, ātis. f. Nullitas sententiæ apud JCtos, Canon. 1. Co. fin. de re jud. in 6.

NULLĀTĒNUS, Adv. Cassiodor. 3. 4. & 5. 23. Gloss. Cyrill. Nullatenus, οὐδαμῶς. Mart. Capell. 2. Immortalitatis sedem nullatenus obtinebis. conf. Zenon. Cod. 8. t. 10. l. 12. §. 3. & Fulgent. de Epiph. Latinitatis prolapsio est Cellar. Cur. post. p. 314. [Sane ratione destituitur hic modus loquendi. In Hactenus, Quatenus, &c. enim subauditur Parte, ut Hac parte tenus &c. At in Nullatenus τὸ Parte subintelligi nequit. Quid enim est hoc, Nulla parte tenus? Pro eo Nulla ex parte veteres, vel Nullam in partem dicebant.

NULLĬBI, Adv. Nusquam. Onomast. Gr. Lat. οὐδαμοῦ, Nullibi. Vitruv. 7. 1. Nullibi exstantes.

NULLĬFĬCO, āre. Vet. Interp. Iren. 4. 47. Tertull. advers. Phys. cap. 15. Hieron. Epist. 135. ἐξουθενώσας non putatis transferendum, Despexisti; sed secundum disertissimum istius temporis interpretem, Nullificasti.

NULLIFICATIO, ōnis. f. Tertull. advers. Marc. 4. 14. Quæ ignominia, quæ nullificatio.

NULLIFICĀMEN, ĭnis. n. Tertull. advers. Marc. 3. 7. & 17. Ignominia hominis & nullificamen populi.

N U M

NUM, [μῶν, ἆρα, μὴ ἄν, ἆρ' οὖν] Adv. interrogandi, cui subintelligitur negatio. Soli indicativo jungitur. Ter. And. 5. 3. 7.

> Ita prædicant? o ingentem confidentiam:
> Num cogitat quid dicat? num facti piget?
> Vide, num ejus color, pudoris signum usquam indicat? Quasi

dicat, Non cogitat.
Num, an. Hor. 2. Serm. 5. 58.

> Num furis? an prudens ludis me, obscure canendo?

Num, aut. Virg. 4. Æn. 730.

> Num lacrimas victus dedit, aut miseratus amantem est?

Num quod eloquentiæ vestigium apparet? Cic. 1. de Orat. 37.
Num quo alio modo? Cic. 2. de invent. 44.
Num igitur tot &c. aut num imperatorum scientia nihil est? Cic. 1. de Divin. 24.

NUMNAM, [μῶν] compositum a Num, & Nam. Idem quod Num significat. Ter. And. 3. 4. 12. Hem numnam periimus?

NUMQUIS, vel NUNQUIS. [μή τις] nunquæ, nunquod, vel nunquid. Num aliquis, per interrogationem dicitur. Ter. Eun. 3. 5. 1.

> Nunquis hic est? nunquis hic me sequitur? nemo homo est.

Nunquis fundus in Nolano venalis sit? Cic. 13. Att. 8.
Nunquid horum probat noster Antiochus? Cic. 4. Acad. 70.
Nunquid, Gnatho, dubitas, quin ego perpetuo perierim? Ter. Eun. 5. 9. 23.
Nunquid est, quod opera mea vobis opus sit? n. nihil. Ter. Phorm. 3. 3. 32.
Nunquid ergo in his rebus est, quod provisione aut permotione mentis magis quam natura ipsa sentiamus? Cic. 2. de Divin. 9.
Num quæ rogatio lata? num quæ nova quæstio decreta est? Cic. pro Milon. 7.
Nunquid non, pro Annon. Sen. Epist. 90. Nunquid non pelles ferarum & aliorum animalium e frigore satis abundeque defendere queunt? Ulpian. in l. Si quis. D. Si quis. omis. caus. test. Nunquid locus non sit edicto?
Nunquid vis? Sic solent interrogare discedentes: quemadmodum si dicant, Nihilne me jubes facere in tui gratiam? conf. Plaut. Aul. 2. 2. 58. & Most. 2. 1. 57.
Nunquid velit, rogo. Cic. 5. Att. 2. Quum me spectans e sua villa, nunquid vellem rogasset. Ter. Eun. 2. 3. 49.

> Dum hæc dicit, abiit hora: rogo nunquid velit?
> Recte inquit, abeo. Ubi Donatus, Rogo nunquid velit: hoc

est significo me abire; nam abituri, ne id dure facerent, Nunquid vis, dicebant his quibuscum constitissent. Quid est ergo, Rogo nunquid velit? hoc est, Dico quod abeuntes solent.
Nunquid redeat, incertum. Plaut. Merc. 4. 7. 19.
Nunquid est aliud? Immo vero, inquit. Cic. pro Rosc. Amer. 52. Et pro Quint. 44. Pecuniam petit: negamus deberi. Judicium fiat statim; non recusamus. Nunquid præterea? Ter. Eun. 5. 6. 24.

> — nunquid est
> Aliud mali, damnive, quod non dixeris,
> Reliquum? P. tantum est.

Nunquidnam, inquit Donatus, Comicum est, & Terentianum: quum exemptis Num & Nam, sufficere ad interrogationem potuisset Quid. Ter. And. 1. 4. 8.

> Opperiar, ut sciam, nunquidnam hæc turba tristitiæ afferat. Cic. 2.

de Orat. 13. Quid vos tandem Crassus? Nunquidnam, inquit, novi? & Cic. 11. Fam. 27. Nunquidnam, inquam, novi?

NUMQUANDO, vel NUNQUANDO, [μή ἄν ποτε] Adv. compositum ex Num & Quando, sive Aliquando. Cic. de Amicit. 69. Existit autem hoc loco quæstio subdifficilis, Nunquando amici novi, digni amicitia, veteribus sint anteponendi, ut equis vetulis teneros anteponere solemus. Idem Vatin. 17. Nunquando tibi moram attulerit, quo minus consilium advocares, legemque ferres, quod eo die scires de cælo esse servatum? Vetus exemplar legit, Num quando, disjunctim. [idque sine dubio rectius. Sic & præced. Num quia &c.

NŪMA, æ. m. cognomine Pompilius, [Νουμᾶς Πομπίλιος] vir Sabinus, & a Romulo secundus rex, justitia & pietate insignis: qui pacatis finitimorum odiis, gemini Jani templum edidit: quod apertum bella, clausum pacem indicaret. Mox ad religionem conversus, in deorum timorem (quo ad mitiora truces flecteret animos) sacra instituit, sacerdotes creavit, virgines Vestales sacravit, Pontificem maximum primus declaravit, dies fastos nefastosque condidit, annum in duodecim menses divisit: postremo ubi maxima cum reverentia & suorum & finitimorum crevisset, quadragintaque annis regnasset, diem suum obiit. De eo Cicero 2. de Orat. 154. Numam Pompilium illum regem nostrum fuisse Pythagoreum ferunt, qui annis permultis ante fuit, quam ipse Pythagoras: quo etiam major vir habendus est, quum illam sapientiam constituendæ civitatis duobus prope sæculis ante cognovit, quam eam Græci natam senserunt. [An Cognorit?] conf. Idem 4. Tusc. 1. & Liv. 1. 32. & 40. 29.
Conjux Numæ Egeria. Ovid. 3. Fast. 262. V. in l.
Antiqui regia parva Numæ. Ovid. 3. Trist. 1. 30.
Munificus Numa. Ovid. 5. Fast. 385.
De Numa V. plura apud Lex. Pitisc.
Per ἀντονομασίαν Hominem sanctum notat & innocentem, V. Barth. ad Stat. Silv. p. 118.

NŪMĀNA, æ. f. [Νουμάνα] Oppidum Piceni in Italia. Mela lib. 2. 4. Dicunt hanc esse deletam.
Scopulosæ rura Numanæ. Sil. lib. 8. 433.

NŪMANTIA, æ. f. [Νομαντία] Urbs Hispaniæ in Celtiberia. quæ a Romanis obsessa per annos XIIII, quum haberet tantum quatuor hominum millia, non solum sustinuit, sed etiam vicit quadraginta millia Romanorum: tandem tamen a Scipione posteriore post longam & arctissimam obsidionem deleta. Quum enim fame laborarent, nec eis daretur justi certaminis copia, omnia sua & se ipsos igni immiserunt. V. Florum lib. 2. 17. Nunc Soria vocatur, ut scribit Olivarius in Melam.
Everterunt Numantiam Romani. Cic. 4. Philip. 13.
Fera Numantia. Hor. 2. Carm. 12. 2.

NUMANTĪNUS, a, um. Adj. [Νομαντῖνος] ut, Bellum Numantinum. Cic. 5. Fam. 12.
Urbs Numantina. Ovid. 1. Fast. 596.
Pira. Plin. 15. 15.

NUMANTINUS cognomine dictus est P. Cornelius Scipio, quod cognomen tamen triumphale alterum Africani exstruxit. Propert. lib. 4. 12. 30.

> Afra Numantinus regna loquuntur avos. conf. Ovid. 1. Fast. 596.

& Juvenal. 8. Sat. 11.

NUMARIUS, NUMATIM, NUMATUS. V. NUMMUS.

NUMELLA, æ. f. [κύφων] est ut ait Nonius, 2. 568. Machinæ genus ligneum, quod ad discruciandos noxius parabatur, quo collum & pedes immittebant antiqui. Nomen habere videtur inde, quod qui eo vinculo constricti erant, nuere demissoque capite esse cogebantur. Numellam enim, quasi Nuellam, abundante littera m, intelligo a Nuo, ut Lucellam a Luo. Turneb. Advers. 26. 11. Plaut. Asin. 3. 2. 5.

> Nervos, catenas, carceres, numellas, pedicas, boias.

Numella, inquit Festus, Genus est vinculi, quo quadrupedes alligantur. Solent autem ea fieri nervo, aut corio crudo bovis, ut plurimum. Varro lib. 2. de R. R. cap. 9. Consuefaciunt quoque, ut possint alligari primum levibus numellis, quas si abrodere conantur, ne id consuescant facere, verberibus eos deterrere solent. De canibus. Legitur in emendato codice Vinclis. Columel. de ovibus & capris, lib. 7. cap. 8. Nonnulli antequam pecus numellis inducant, virides pineas nuces in mulctram demittunt. V. Voss. Etym. p. 347.

NŪMEN. ĭnis. n. [ἐπίνευμα, θεῖον, δύναμις] dicitur, auctore Festo, quasi Nutus dei, ac potestas. A Nuo, quod veteres pro Volo usurpabant. Virg. 2. Æn. 777.

> — non hæc sine numine divûm
> Eveniunt.

i. e. Sine fati necessitate, ut ait Servius. Valla negat significare Nutum, lib. 6. Sed V. infra.
Numen, inquit Varro de L. L. lib. 6. 5. dicunt esse Imperium, dictum ab nutu. Actius, Multis nomen vestrum, numenque ciendo. Omnia sunt ejus, cujus imperium maximum esse videatur. Itaque in Jove hoc, & Homerus, & aliquoties Livius. Liv. 7. 33. extr. Annuite, Quirites, nutum numenque vestrum invictum Campanis. [Apud Vert. alii, pro Omnia, Omina legunt. Ego non dubito, quin ipse Numina scriptum reliquerit. Livium poetam intelligit. Ut Nuo ex Gr. νεύω, sic Numen ex νεῦμα.
Numen est quoddam & vis deorum. Cic. 2. de Nat. Deor. 95.
Numen, Potestas dei, majestas: unde Diversa numina, i. e. Diversæ potestates. Virg. 4. Ecl. 47.

> Concordes stabili fatorum numine Parcæ.

Numen, Possibilitas. [Potestatem intelligi voluit.] Virg. 1. Æn. 670.

> Ad te confugio, & supplex tua numina posco. Servius. Catull.

Argon. 62. 204.

> Annuit invicto cælestum numine rector. conf. ANNUO.

Divinum horrere. Cic. 4. Acad. 121. Quis potest, quum existimet curari se a Deo, non & dies & noctes divinum numen horrere?
Redditum se divino numine Reipublicæ Cicero testatur pro Domo 43.
Puro numine Juppiter glaciat nives. Hor. 3. Carm. 10. 8.
Defendunt numine suo atque auxilio nos dii immortales. Cic. 1. in Catil. 29. Hor. 4. Carm. 4. 74.

> Quas & benigno numine Juppiter Defendit.

Feror divûm numine in arma. Virg. 2. Æn. 336. Idem 11. 232.
Parent numini divino omnes naturæ. Cic. 1. de Divin. 20.
Torquet cælum & terras qui numine. Virg. 4. Æn. 269.
Vendere nomen interdictumque deorum immortalium alicui. Cic. in Pison. 48.
Numen, Ipse deus. Virg. 4. Æn. 382.

> Spero equidem mediis (si quid pia numina possunt)
> Supplicia hausurum scopulis. Idem 4. Georg. 7. & Lucan. 3. 449.

Cultores numinis. Ovid. 1. Met. 327.
Amicum mihi numen. Virg. 2. Æn. 233.
Conscia veri. Virg. 2. Æn. 141.
Conversa. Virg. 5. Æn. 466.
Exorabile. Juven. 12. Sat. 102.
Implacabile. Senec. OEdip. 4.
Inevitabile. Stat. 9. Theb. 549.
Læva numina. Virg. 4. Georg. 6.

> In tenui labor, at tenuis non gloria: si quem
> Numina læva sinunt, auditque vocatus Apollo. Numina læva,

deos dicit in lædendo magis, quam in juvando potentes, quos idcirco deprecari agricolas monet. Ex Gell. lib. 5. cap. 12.
Magna deûm. Virg. 2. Æn. 623.
Maligna. Juven. 10. Sat. 111.
Præsens & propitium alicui. Quintil. procem. lib. 4.
Adorare. Virg. 1. Æn. 52.
Ascribi numinibus. V. ASCRIBO.
Colendum. Stat. 9. Theb. 587.

Digitized by Google

Contrahere sibi iram numinis. Ovid. 2. Met. 660.
Evenire secundis numinibus. Tacit. 15. Ann. 34.
Exarcent m iræ numinis. Virg. 4. Georg. 453.
Exorabile Cæsaris. Stat. 5. Silv. 1. 164.
Læsum. Virg 1. Æn. 12.
Metuens numinis ingenium. Ovid. d. Fast. 260.
Occursare numinibus. In OCCURSO.
Orare. Virg. 2. Æn. 233.
Placabile. Ovid. 2. Trist. 142.
Placare numen per sacrum aliquod. Ovid. 13. Met. 481.
Placare divinum precibus. Cic. pro Domo 140.
Precari cæleste. Ovid. 2. Met. 367.
Precari magna. Virg. 3. Æn. 634.
Precamur sancta. Virg. 3. Æn. 543.
Spernere divûm. Ovid. 8. Met. 740.
Venerabile. Stat. 4. Silv. 6. 60.
Non violabile. Virg. 2. Æn. 154.
Aquarum numen Neptunus. Ovid. 4. Met. 530.
Belligerum, Mars. Stat. 1. Achil. 504.
Fontana numina Naiades. Ovid. 14. Met. 327.
Montana numina Panes. Ovid. 4. Epist. 171.
Rustica numina Fauni. Ovid. 1. Met. 192.
Silvestria. Ovid. 2. Fast. 279.
Doloris sui numina, filii Manes vocat Quintil. in proœm. lib. 6.
Numina divûm, Oracula. Virg. 2. Æn. 123.
Conceptum numen pectore. Lucan. lib. 5. 97.
Manifesto numine. i. e. Manifesto deorum judicio. Virg. 11. Æn. 231.
Dii moveat numen. I. e. Aliquid magnum portendunt. Liv. 1. 55. pr.
Numen, pro Nutu. Lucret. 2. 632. de Curetibus,
Terrificas capitum quatientes numine cristas. Scio ad numen Magnæ matris referri posse videri: sed perspicue motus nutusque capitis significatur, quem sequitur & nutus cristæ, ut apud Homerum,
— δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. Turneb. 5. 07.
Numen mentis. i. e. Nutus. Lucret. lib. 3. 144.
Paret, & ad numen mentis, momenque movetur.
Diversum numen. i.e. Diversus nutus. Lucret. lib. 4. 180.
In quem quæque locum diverso numine tendunt. V. plura exempla supra.
Numen, pro Habitu atque ornatu interpretatur Nonius 2. 579. Virg. 2. Æn. 396.
Vadimus immisti Danais, haud numine nostro. Servius, Haud numine nostro, Aut diis contrariis, aut quia in scutis Græcorum Neptunus, in Trojanorum fuerat Minerva depicta. [Nimirum, quia arma hostium induerant Trojani. Haud nostro, i. e. Haud propitio.
Romani & Imperatores suos Numinis appellatione honorabant. V. Liv. 8. 14. Hinc formula solennis, DEVOTVS NVMINI MAIESTATIQVE EIVS. V. Voss. de Idol. 3. 17. & Bœcler. de Auspic. Reg. 3. 5.
Numina, plur. de uno. Sil. 1. 93.
— Ennææ numina Divæ. I. e. Proserpinæ.

NUMENIUS, i. m. [Νουμήνιος] Mesenæ regionis (quæ mari Rubro proxima est) sub Antiocho præfectus, qui Persas eodem die navali & equestri certamine vicit: geminaque eodem in loco Jovi & Neptuno trophæa erexit.
Fuit & Numenius Apameus, Platonicæ sectæ philosophus, quem Origenes non dubitat ceteris omnibus philosophis anteponere. Hunc ferunt, quum Platonis dogmata cum Mosis mysteriis conferret, illud identidem asseruisse, Platonem sibi prorsus Mosen alterum, Attica eloquentia divinitatis arcana rimantem, videri. Sub Antonino Pio floruisse videtur. V. Suid. & Jons. lib. 3. de Script. Hist. Philos. p. 93. sq. qui ejusdem nominis & alios memorat.

NUMERATUS, NUMERIA, NUMERUS, NUMERO, NUMEROSUS, &c. V. NUMEROS.

NUMERUS, i. m. [ἀριθμός] Unitatum collectio. Male definitur Numerus, Ex unitatibus composita multitudo. ab Eucl. 7. Elemen.
Notis quibusdam veteres utebantur numeros significantibus, quas deinde ad litterarum formam, scribendi consuetudine, paulatim convertit librariorum inscitia. quas quidem notas, & earum significationem subjiciam; atque hæ tredecim sunt, totidem, quot Priscianus agnoscit: ab eo tamen, quiddam est, cur dissentire cogar.

Antiquæ notæ;	Significatio.	
I	1	unus
V	5	quinque
X	10	decem
⅃	50	quinquaginta
C	100	centum
IↃ	500	quingenta
CIↃ	1000	mille
IↃↃ	5000	quinque millia
CCIↃↃ	10000	decem millia
IↃↃↃ	50000	quinquaginta millia
CCCIↃↃↃ	100000	centum millia
IↃↃↃↃ	500000	quingenta millia
CCCCIↃↃↃↃ	1000000	decies centena millia.

Non erat, inquit Plin. lib. 33. c. 10. pr. apud antiquos numerus ultra centum millia: itaque & hodie multiplicantur hæc, ut, decies centena millia, aut sæpius, dicuntur. Atque hæ notæ, si figuram consideres, eædem omnes sunt, nisi quod in quinque primis deprehenditur dissimilitudo. nam quum scribimus CIↃ, sive IↃↃ, & inde quæ subsequuntur, duabus tantum utimur notis, I & C, hoc tamen observantes, ut C post I non tanquam aversa, sed quasi respiciens constituatur, sic unamquamque summam, quam volueris, immensam, explicari primis quinque notis animadvertes. Hæc est prima consideratio: sequitur altera, quod a prima nota ad usque eas, quas in extremo posui, alternis modo in quincuplum summa crescit, modo in duplum: quod, ipsas notas qui persequi singulas voluerit, intelliget. Priscianus autem hanc rationem tractat imperite. primum mille sic ait notari, X, & decem millia sic, CXↃ. in quo repugnat vetustatis observatio. Triplex enim genus est, quod antiquitatem maxime testatur, lapides, libri, nummi. Et quum ego in singulis non ita negligenter sim versatus, nunquam tamen X pro mille comperi, nunquam CXↃ pro decem millibus. sed idem labat in sua sententia: infert enim paulo post, Decem millia, quod verisimilius est, notatum per M, circumscriptam ex utroque latere: & M putat mille significare, quia nominis prima sit littera. quorum alterum concedo, ut M mille valeat, alterum, quia cum ratione pugnat, concedere non possum, ut M ideo mille significet, quod in verbo mille princeps occurrat littera. mihi enim dubium non est, quin M inde sit derivata, quod veteres pro quingentis hac utebantur figura IↃ: unde, contra Prisciani sententiam, qui de origine o nescio quid ridicule comminiscitur, facta est D, negligentia simul & ignorantia describentium, dum antiquas notas elementa putant. ergo pro quingentis, ut dixi, scribebant IↃ, pro mille CIↃ: unde fluxit M, errorem creante similitudine, quod M quandoque ita scribitur, ut minimum discrepare videatur a CIↃ. in antiquis autem libris & alias figuras pro mille usurpatas licet animadvertere, ut ∞ & CIↃ, quas peperit minus accurata librariorum festinatio, id agentium, ut CIↃ uno calami ductu perficerent. etiam ∞ pro mille reperias. Quæritur etiam, cur L quandoque pro I posita reperiatur, ut in hac figura CCCLↃↃↃ, & similibus. hujus quoque mutationis culpam sustinet librariorum inscitia: qui quum antiquam notam, I, longiusculam viderent, exempli gratia sic, CCCIↃↃↃ; decepti similitudine consonantem L putarunt, & pro CCCIↃↃↃ, scripserunt CCCLↃↃↃ. Hæc de numerorum notis. reliqua erant nonnulla: quæ, quia satietati legentium placet occurrere, prætermitto. Hac de re paulo plenius agetur in libris de quæsitis per epistolam. Ex Paulo Manutio in lib. 1. Epist. 6. ad Attic.
Prisciani sententiam, quam memorat Manutius, pluribus proferre visum est. Ait Grammaticus, in libello de numeralibus notis, V quinque ideo denotare, quia quinta vocalis sit: X decem, quia (Χ) decima est consona apud Græcos, vel quia apud Latinos post V sequitur X. L quinquaginta exprimere, quia Græci veteres pro hoc numero Ν scribebant. (Ν autem Græcorum succedit loco Latinorum L, unde pro Nympha, Lympha dicimus.) Centum autem efferre per C litteram a qua sc. orditur. Quingenta per D quæ post C proximo loco sequitur. Mille secundum Atticos per X Græcum, sed circumscriptis lateribus |X|, ut a denario numero differat. Monstra hæc, neque Grammatici existimationi locoque in Rep. litteraria convenientia. Delirantem hominem in ordinem coegerunt alii passim, tum vero, teste Alciato Pareng. Juris lib. 10. cap. 25. Benedictus Jovius, V. Cl. in eleganti paraphrasi qua hasce Prisciani traditiones non sine risu confutat atque prosternit. Ut cetera omittam, quid potidius, quam Romanos per L exprimere quinquaginta, quia Græci veteres id per Ν scribebant, cui quoad sedem in Alphabeto successit Latinorum L? Veteres Græci quinquaginta non ita exprimebant, sed nota aliena, cujus ratio non multum abludit a Romanorum consuetudine, uti mox videbimus. Notatio illa numeralis per litteras Alphabeti, quarum post primam decadem unaquæque denario crescit usque ad numerum centenarium, quarum deinde unaquæque centenario, recentiorum Grammaticorum erat inventum. Sed nec loco τοῦ Ν Græcorum respondebat L Latinorum; sed N, N alterius alteri, itidemque Λ L, hoc pacto.
Α Β Γ Δ Ε Ϝ Η Ι Κ Λ Μ Ν. Alphabet. vett. Atticorum.
A B C D E F H I K L M N. Alphabetum Romanorum.
Notandi igitur rationem, ut ad rem revertar, a Græcis mutuo sumpsere Romani, sed alia prorsus methodo, atque Prisciano visum est. Unitatem illi extulere per I lineam sc. perpendicularem, notatu commodam & facillimam, vel quia Veterrimi pro ἕν, μία, ἕν, dixerunt ἴν, ἴα, ἴν. quod magis probo, quoniam ea ratio cum ceteris quoque concordat. Sed ne tot unitatibus fastidium vel etiam error lectori oboriatur, placuit per quincuplum procedere, Π igitur quinque exprimebat quia ea littera incipiebat vox Πέντε, Δ decem, quia Δέκα. Pari itaque ratione, hoc in illud ductum quinquaginta efficiebat, hoc modo, |Δ|. Deinde Η centenarium numerum designabat, quia ita vetustissimis Græcis scriptum erat Ηεκατόν, (pro quo Iones dixerunt ἑκατὸν, Æoles vero ἔκατον.) Jam Quinarii facto incremento |Η| quingentorum erat nota & imago, pari modo atque ratione Χ millenarii, quia ab ea ordiatur vox Χίλιοι. Et sic deinceps. Hæc computandi methodus visitur in tabulis antiquissimis, adeoque in præstantissimis reliquiis, quæ nunc munere Arundeliano servantur Oxonii. Græcos, ut dixi, pone sequebantur Romani. Verbis utar Alciati l. c. qui tesseras agricolarum notas numerales Latinis peperisse ait. Nam agricolæ unica crena surculo impressa unitatem notaverunt: deinde ne tot unitatibus oculi inspicientium fallerentur, duas lineas hac specie V, ab inferiore parte conjunxerunt, ut quinque significarent, rursusque totidem transversas X, quibus denarius numerus repræsentaretur. Idem unam deinde transversam cum dimidia inciderunt hoc modo Ⅎ, quæ quinquaginta significaret, fuitque diu hæc nota longæ litteræ quam I vocamus: unde in antiquis marmoribus non uno in loco reperitur ea figura esse descripta, ut merito Plauto in Aul. longam litteram facere sit se suspendere: hæc enim nota, qua antiqui utebantur, simillima est ligno prono, cui quis affixus sit. Cum vero ad centenarium numerum pervenissent, eam denaria nota incisa, connexaque illi priore ex parte anirate affixerunt, hoc modo IX, unde tertium quoque quod in Alphabeto est elementum sic IX effigiaverunt, visunturque etiam hodie antiquissimi libri, vel ante tempora Longobardorum scripti, similibus notis. Sed & Quingenta designare volentes, quinquagenariam notam ab inferiore parte linea ducta jungebant. Mille vero eadem ratione qua centum taleæ imprimebant, nisi quod ambæ transversæ lineolæ utrinque unitatibus claudebantur hac forma IXI, quam Recentiores expolivere, & quibusdam amotis, ut ita dicam, fibulis M fecere. Alii vero celeritatis causa sic depingebant CIↃ, cui notæ quotquot apostrophos utrinque adscripseris, tot decennaris [Sic in Lond. exemplari] addes, quapropter hoc signo CCIↃↃ decem millia, hoc CCCIↃↃↃ centum millia, hoc CCCCIↃↃↃↃ decies centena millia significantur: qua scribendi ratione omnes veteres utebantur, occurritque frequentissime in vetustissimis monumentis. Huic accedit fere Cl. Huetius in Huetianis opere postumo, qui a numeratione per digitos antiquis ofitare has notas accersit. Conf. in litt. C, D, I, L, M, V, X.
Numero ac summa sua, pecunia quanta sit ostendit. Cic. pro Cluent. 87.
Centenarius. V. CENTUM
Duplaris & Triplaris. V. suis locis.

Immanis.

Immanis. V. IMMANIS.
Impar. V. IMPAR.
Infinitus. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Innumeralis. Lucret. lib. 2. 1085.
Abundare numero. Quintil. lib. 5. cap. 7. Et si deficietur numero pars diversa, paucitatem: si abondabit, conspirationem: si humiles producit, vilitatem: si potentes, gratiam oportebit incessere.
Adolevit numerus, i. e. Crevit, auctus est. Paterculus lib. 2. cap. 30. extr. Gladiatorum numerus in tantum adolevit, ut qua ultimo dimicavere acie, quadraginta millia hominum se Romano exercitui opposuerint.
Æquari numero. V. ÆQUO, are.
Augere numerum. Lucret. lib. 1. 437.
Commetiri numero, in COMMETIOR.
Componere numero in turmas. Virg. 11. Æn. 599. Servius, Numero, i. e. Rationabiliter. Unde & Sæpenumero dicimus. i. e. Frequenter & rationabiliter. V. NUMERO, Adv.
Comprehendere numero. In COMPREHENDO.
Conficere numerum. Cic pro Cluent.
Consequi verborum numerum sententiarum numero. Cic. 2. de Orat. 56. Thucydides omnes dicendi artificio mea sententia facile vicit, qui ita creber est rerum frequentia, ut verborum prope numerum, sententiarum numero consequatur.
Convenit numerus. V. CONVENIO.
Defici aliquem numero. Quintil. lib. 5. cap. 7.
Digerere aliquid in numerum. Virg. 3. Æn. 446.
Efficere numerum. Cic. 8. Fam. 8.
Exsequi subtiliter numerum. i. e. Minutatim. Liv. 3. 5. Difficile ad fidem est, in tam antiqua re, quot pugnaverint ceciderintve, exacto affirmare numero; audet tamen Antias Valerius concipere summas. Romanos cecidisse in Hernico agro v mil. ac CCC. ex prædatoribus Æquorum, ab A. Postumio Consule duo millia & CCCC cæsos. Paulo post, Interfecta inde quatuor millia, & exsequendo subtiliter numerum, CC ait & XXX.
Explere. V. EXPLEO.
Gliscere numero. Tacit. 4. Ann. 5.
Habui numerum. Plaut Pseud. 4. 2. 5.
Habui numerum sedulo, hoc est sextum a porta, proximum
Angiportum. i. e. Sciebam quotus esset.
Habere rationem numerumque. Cic. 7. Verr. 70.
Metiri numerum. Stat. 6. Theb. 263.
Permanere idem ad numerum. Cic. 1. de Nat. Deor. 105. Sic enim dicebas, speciem dei percipi cogitatione, non sensu, nec esse in ea ullam soliditatem, neque eandem ad numerum permanere.
Redigi ad duorum. Ovid. 8. Met. 499.
Referre in aliquem. Cic. 2. de Divin. 4.
Replere. Lucret. lib. 2. 535.
Subducere siderum. Catul. in Epithal. Juliæ, 59. 208.
Sum. ut, Ad numerum esse. V. AD.
Hoc erit in magno numero nostrorum malorum. i. e. Augebit numerum nostrorum malorum. Cic. 3. Att. 1.
Ad centena numero. V. AD præpositionem.
Numerorum primus arenarius apud Tertull. de Pall. ad fin. Qui in schola tanquam in arena numeros exercet & docet, a circensi arena & amphitheatrali translatione profecta; nisi quis potius putet ratiocinatorum & numerarium ita vocari quadam veri superlatione, quasi arenam numerare possit: ut apud Flaccum scribitur, 1. Carm. 28. 1.
Te maris & terræ numeroque carentis arenæ
Mensorem. Ex Turnebo. Salmasius Primum arithmetices præceptorum exponit, qui abacum pueros docebat. [Forte mendum est, & vel Aranearius legendum, ob abaci cum aranei tela similitudinem: vel potius Arcanarius, qui numerorum arcana, i. e. disciplinam tradit. Non enim video quid prohibeat, quin is, qui μυσταγωγὸς Græce, Latine Initiator alias dicitur, a Tertulliano Arcanarius dici potuerit; quum videam in Gloss. Græco Lat. μυστήριον, Arcanum, & Μυστικὰ Arcana reddi.
Numerus, occultiore significatu longe aliud est, quam quod vulgus existimat. Sane Plato, velut Solomoni concinens, dicenti Deum omnia in numero, pondere & mensura perfecisse: dum numeros, mensuras, & solida in medium adducit, per numeros vult intelligi ipsas rerum naturalium species formasque substantiales: quas etiam Aristoteles numeris comparat. Per mensuras autem, certas instrumentalesque figuras, vel magnitudines speciebus certis accommodatas. Per solida denique atque virea significat qualitates, & quæ cum molibus penitus protenduntur, & præstant motionibus actionibusque momentum. Ex qua reconditiore disciplina scribit Macrobius in Somn. Scip. c. 13. Numerorum certam constitutamque rationem animas sociare corporibus. Qui numeri dum supersunt, perseverat corpus animari. Quum deficiunt, arcana illa vis solvitur, qua societas ipsa constabat. Et hoc est quod fatota & fatalia vitæ tempora vocant. Unde est Virgilii illud 6. Æn. 545.
— explebo numerum, reddarque tenebris. Hinc etiam veteres philosophi dixerunt, Animam esse numerum se moventem. Quod Pythagoricum esse decretum, probat Plutarchus, lib. 4. de Placitis philosophorum, adjiciens tamen numerum hic pro mente accipi.
Numerus impar a Pythagora plenus censebatur & perfectus: contra Par, indigus, deficiens & imperfectus. Impar siquidem pari commistus, vim suam servat perpetuo: conduplicatus vero, eundem gignit. Est itaque fecundus: habetque vim principii, divisionis ipse nescius, unitate semper in eo redundante. Par vero divisibilis est: nec imparem unquam producit. Atqui ex divisione malum omne suboritur, corporum ægritudines, civitatum seditiones, familiarum dissidia, & reliqua hoc genus. E contrario, ex unitate bonum omne, corporum sanitas, civitatum & familiarum pax, animorum consensus. Proinde Homerus imparia semper superis contribuit: inferis vero paria. Adde quod Pythagoras numeros impares ponebat formis rerum naturalium analogos, ut Pares materiæ: per hos de sensibilibus, per illos de intellectualibus substantiis philosophans.
Aureus numerus sic vocatur (ut aiunt) propterea quod Julius Cæsar, quum deprehendisset decimo nono quoque anno Lunam ad eundem Zodiaci locum una cum Sole redire, eum litteris aureis in Calendario singulis annis adscribi jusserit. [Character est cycli lunaris. V. Dion. Petav. Rat. temp part. 2. lib. 1. cap. 2. ad fin.

Numerus singularis, dualis, ac pluralis apud Grammaticos. V. Quintil. lib. 1. cap. 5. p. 55. & 62. Burm. conf. 1. 4. p. 49.
Mutare numerum. Quintil. lib. 9. cap. 3. p. 805. Burm.
Numerus aliquando refertur ad ea quæ mensurantur: unde Magnum numerum frumenti, olei, vini antiqui dicebant. Cic. pro Planc. 64. Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram. Cæsar in Comment. de Bell. Civ. 2. 18. pr. Frumenti magnum numerum coegit. Hirtius in Comment. Magno invento numero hordei, olei, vini, fici, pauco tritici. Cic. 2. Philipp. 66. Maximus vini numerus fuit, permagnum optimi pondus argenti. conf. in MAGNUS
Numerus, Societas, grex, seu pars. Unde dicimus aliquem ex eorum numero, qui est eorum particeps. Sallust. Catil cap. 32. extr. Dum hæc Romæ geruntur, C. Manlius ex suo numero legatos ad Marcium Regem mittit.
Integer numerus militum. Cic. 3 Fam. 3.
Numerus, pro Honore vel existimatione. Cic. 2. Philipp. 3 Itaque quem locum apud ipsum Cæsarem post ejus ex Africa reditum obtinuisti? quo numero fuisti? Qua existimatione, quo gradu dignitatis?
Nullo numero homo. V. NULLUS.
Et contra Numerus pro Turba sine nomine, & dignitate Nam apud Scriptores multitudo numero, non pondere, æstimatur. Unde Hor. 1. Epist. 2. 27.
Nos numerus sumus & fruges consumere nati. conf. Eximere numero infra.
Accipi in numerum. V. ACCIPIO.
Adscribere ad numerum, pro In numero suorum habere. Cic. 1. Q. frat. 1. 12. Quo ex genere si quem forte tui cognosti amantiorem (fieri enim potuit) quam temporis, hunc vero ad tuum numerum libenter adscribito.
Adscribere in numerum. V. ASCRIBO.
Colere in numero. Cic. 2. contra Rull. 94.
Collocare in deorum numero. V. COLLOCO.
Distribuere in numeros. h e. In ordines, vel ita per numeros dispone-re, ut postea in ordines reduci possint. Plin. 10. Epist. 29.
Duci in numero & loco hostium Cic. 7. Verr. 124.
Ejicere e numero. Cic. 13. Philipp. 1.
Eximere aliquem numero beatorum. Hor. 2. Carm. 2. 18.
Eximere numero, est Eximium, & egregium, & singularem aliquem constituere. Quintil. lib. 1. cap. 4. conf. Numerus pro Turba.
Habere aliquem in numero suorum, hoc est, inter suos & amicos. Cic. 13. Fam. 22. Ipsum suo nomine diligas, habeasque in numero tuorum.
Habere aliquem eo numero ac loco. Cic. 4. Verr. 134. Sed ne miremini qua ratione is tantum apud istum libertus potuerit, exponam vobis breviter quid hominis sit: ut & istius nequitiam, qui illum secum habuerit, eo præsertim numero ac loco, & calamitatem provinciæ cognoscatis.
Haberi, vel Esse numero, vel in numero, aliquo: cui Despici opponitur. Varro 1. de R. R. cap. 17. Quod ita quum fit, minus se putant despici, atque aliquo numero haberi a domino Brutus ad Atticum, Quid enim tam alienum ab humanis sensibus est, quam eum patris habere loco, qui ne liberi quidem hominis numero sit?
Obtinere aliquem. Cic. de Clar Orat. 175. Dicebat etiam L. Scipio non imperite, Cneusque Pompejus F. aliquem numerum obtinebat. Subaudi inter oratores. V. OBTINEO.
Pervenire in. Cic. in Brut.
Ponere aliquo numero, *Voyez au François Latin*, *En doit on faire cas*? An in aliquo numero ponendus est. Bud. ex Cic. H. St.
Putari in hostium numero. Cic. in Pison. 35.
Reponere in. Cic. 5. Verr. 210.
Sejungere ex. Cic. 4. Verr. & in Vatin 26.
In numero esse, Annumerari. Cic. 13. Fam. 24. In primisque libertus ejus, L. Cossinius Anchialus, homo & patrono, & patroni necessariis, quo in numero ego sum, probatissimus.
Esse in numero civium. Cic. pro Domo 82.
In nullo numero esse. Cic. 3 de Orat. 213 Actio, inquam, in dicendo una dominatur: sine hac summus orator esse in numero nullo potest. i. e. In nullo pretio.
Deorum numero esse alicui. Liv. 7. 30. Conditorum, parentum, deorum immortalium numero nobis eritis. Numero, i. e. Loco: paulo enim ante dixerat eadem de re, Sic enim a majoribus nostris accepimus, Prætorem, Quæstori suo, parentis loco esse oportere.
Venerari in numero deorum aliquos. Cic. 2 pro Lege Agrar. 94.
Venire in numerum oratorum. Cic. 1. de Orat. 115.
Numerus, pro Ratione harmonica ponitur, quam Græco vocabulo Rhythmum appellamus, quod omnis harmonia & omnis concentus numeris constet. Virg. 9. Ecl. 45.
— numeros memini si verba tenerem. Hinc, Oratio quæ numeris caret, soluta dicitur: quæ vero numeris constat, numerosa. Cic. 1. Acad. 9. Atque ipse varium & elegans omni fere numero poema fecisti.
Breviores numeri. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Vincula numerorum. Cic. in Orat. 77. Primum igitur eum tanquam e vinculis numerorum eximamus: sunt enim quidam, ut scis, oratorii numeri, de quibus mox agemus, observandi ratione quadam, sed alio in genere orationis, in hoc omnino relinquendi. Numeros tanquam vincula appellat, vel quod oratorem quodammodo alligant ad eos observandos: vel (quod magis placet) quia membra & periodos orationis vinciunt, & egregie conjungunt. [Prior expositio potior.
Numerus & modus oratorius. Cic. 1. de Orat. 151.
Flebiles numeri. Ovid 2. Fast. 109.
Impares numeri, Elegiaci. Ovid. 3. Amor. 1. 37.
Levioribus numeris apta materia. Ovid. 1. Amor. 1. 19.
Adjunxit primus numeros verbis solutis Isocrates. Cic. in Orat. 174.
Alligari numero. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Astringere orationem numeris. In ASTRINGO.
Astringitur histrio moderatione certa quadam numerorum. Cic. 1. de Orat. 254.
Canere in canto numeros. V. CANO.
Claudere sententias numeris. Cic in Orat. 229.
Contentæ numeris fides. Cic. 4. de Fin. 75.

Edere arma gravi numero. Ovid. 1. Amor. 1. 1.
Explere numeros & conficere versus, ejus est qui fidibus utitur. Cic. 4. Acad. 22.
Molli numero fluunt carmina. Perf. 1. Sat. 64.
Ludem in numerum. Virg. 4. Georg. 174.

Illi inter sese magna vi brachia tollunt
In numerum. Lucret. lib. 2. 631.
Ludunt, in numerumque exsultant sanguine læti.

Extra numerum si se movent histrio, exsibilatur & exploditur. Cic. in Parad. 3.
Nectere verba numeris, Carmina componere. Ovid. 4. de Pont. 2. 30.
Obloquitur numeris septem discrimina vocum. Virg. 6. Æn. 646.
Redigere in quadrum numerumque sententias. Cic. in Orat. 208.
Servari oportere modum & numerum quendam etiam in oratione soluta. Cic. de Clar. Orat. 32.
Soluti numeri lege. Hor. 4. Carm. 2. 10.
Omnibus numeris absolutas. i. e. Omnibus partibus. Plin 9. Epist. 3. extr.
Per suos numeros componitur infans in utero. Ovid. 7. Met. 126.

Utque hominis speciem materna sumit in alvo,
Perque suos intus numeros componitur infans,
Nec nisi maturus communes exit in auras, Sic, &c.

Obire omnes numeros comitatis. Plin. in Paneg cap. 71.
Perfectum expletumque omnibus suis numeris & partibus. Cic. 2. de Nat. Deor. 37.
Veritatis omnes numeros in se habere. Cic. 1. de Divin. 23. Itane vero quicquam potest casu esse factum, quod omnes habeat in se numeros veritatis?
Continere omnes numeros virtutis. Cic. 3. de Fin. 24.
Numeri, absolute, Versus. Ausonius protrept. ad nepot. Edyll. 4. v. 47.

— tu flexu & acumine vocis
Innumeros, numeros doctis accentibus effer. Et in epitaphio comici Plauti apud Gell. 1. 24.
Et numeri, innumeri simul omnes collacrimarunt. i. e. Illius poetæ occasu, non tantum numeri, id est versus, sed etiam innumeri, id est soluta oratio lacrimas profuderunt. Turneb. V. INNUMERUS, suo loco. [Ego tolli distinctionem malim utrimque.

Numeri militares inde putantur dicti, quod ad numerum omnia præstarent, vel quod eorum certus quidam numerus esset: quod hodie Galliæ reges observant, certum quendam numerum alentes etiam pacis temporibus. Ulpian. in l. unica. D. de bonorum possessione ex testamento militis, Si quis militum ex alio numero translatus sit in alium: quamvis & hinc sit exemptus, & illo nondum pervenerit: tamen poterit jure militari testari: est enim miles, quamvis in numeris non sit.
Desinere in numeris esse. Paulus in l. Quod dicitur. D. de militari testamento, Postquam desiit in numeris esse.
Munere in numeris. Ulpian. in l. 4. D. de militari testamento.
Referri in numeros. Ulpian. in l. ex eo tempore. D. de militari testamento, Ex eo tempore quis jure militari incipit posse testari, ex quo in numeros relatus est: ante non. Proinde qui nondum in numeris sunt, licet etiam lecti vel tirones sunt, & publicis expensis iter faciunt, nondum milites sunt. Debent enim in numeros referri.
In numeros nomen referre. Plin. 3. Epist. 8. Neque enim adhuc nomen in numeros relatum est: ideoque liberum est nobis Silvanum in locum tuum subdere. In numeros, i. e. In ordinem, Tribunorum scilicet. Dicimus milites nondum relatos in numerum, quum delecti quidem sunt, nondum tamen in suos ordines pervenere.
Numeri, Tesseræ. In tesseris enim antiquorum, ut nostris, scripti erant certi numeri: unde Jactare numeros, pro Jacere tesseras dixit Ovidius, 2. de Arte Am. 203.

Seu ludet numerosque manu jactabit eburnos,
Tu male jactato, tu bene jacta dato. Ac quum senûm sint laterum, plures numeros, quam tali, qui quaternûm sunt, habebant: unde & numeros appellasse fortasse putabitur Ovidius, aut potius quod tali sine punctis & numeris forent. Turneb. V. TALUS, & TESSERA.

NUMERO, Adv. veteres pro Nimium cito dicebant, auctore Festo. Plaut. Men. 2. 2. 13.

Menæchme, numero huc advenis ad prandium. Idem Mil. 5. 7.
Haud etiam numero hoc dicis. Sic Casin. 3. 5. 21.
— here mi. ST. quid vis ancilla? P. nimium sævis.
e. Numero dicis. sed hoc quicquid est, loquere: in pauca refer.

Erasmus, Numero dicis, dixit, pro eo quod est, Facile & compendio. Festus exponit pro Cito ac Celeriter: citans tum alios multos auctores, tum hunc Plauti locum. Sed apud Festum adeo depravata est scriptura, ut referre pigeat: nisi quod illinc colligitur veteres non solum dixisse, Numero dicis, sed Numero scis, numero facis, numero expungere, numero credere, numero venire: pro Facile & cito venire. V. Scalig. in Fest. Non. 4. 319. putat Numero dici pro Multum: sed exempla quæ adducit, magis indicant accipi pro Cito ac facile, sive statim; quod ipsum ille fatetur in fine. Plaut. Amph. 1. 1. 25. Numero mihi in mentem fuit. Usurpatur apud eundem & aliis aliquot locis. conf. Sæpe numero, in SÆPE, & supra Componere numero.

NUMERĀLIS, e. Adj. [ἀριθμητικὸς] Quod ad numerum pertinet: unde, Numeralis scientia, Quæ tractat de numeris; Græce Arithmetice dicitur. Numeralia nomina, apud Grammaticos, Quibus utimur in numerando. Onomast. vet. Numerale, ἀριθμητικόν.

NUMERŌSUS, a, um Adj. Quod magno constat numero. Plin. Epist. 10. 50. Hoc opus numerosas poscit manus. h. e. Multas. Idem in Paneg. cap. 28. pr. Alio me vocat numerosa gloria tua.
Ambitu numerosiore litorum circumflectitur Ionia. Plin. lib. 5. cap. 29.
Causa numerosissima. Plin. 2. Epist. 9.
Cicatrice numerosa. Claud. de Bell. Get. 482.
Civitas numerosissima. Tacit. Agric. 17. n.
Cohors. Plin. lib. 7. cap. 44.
Hortus numerosus. i. e. Amplus. Columel. lib. 10. cap. 1.
Laus. Lucan. ad Pison. 66.
Loci numerosi. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Malum. Senec. Herc. fur. 4. 8.
Opus. V. OPUS.
Partus. Plin. lib. 11. cap. 40.
Pectus numerosum equi. Colum. lib. 6. cap. 29.
Phalanx. Valer. 1. Argon. 436.
Quæstus numerosior. Claud. 1. in Eutrop. 219.
Subsellia numerosa implentur. Plin. 2. Epist. 14.
Suffragia numerosissima. Plin. 7. 29.
Varietas. Plin. lib. 9. cap. 17. Idem 11. 37.
Urbes. Claud. de Bell. Gildon. 259.
Brachia numerosa ducere. Ovid. 2. Amor. 4. 29. h. e. Ad certum numerum, legem & mensuram.
Gestus. Ovid. 4 de Pont. 33. al. Gressus.
Numerosa oratio Ciceroni dicitur in Orat. 220. Quæ est similis numerorum, non plane e numeris constans. Idem 3. de Orat. 183. Etsi numerosum est id in omnibus sonis atque vocibus, quod habet quasdam impressiones, & quod metiri possumus intervallis æqualibus.

NUMEROSE, Adv. Cic 3. de Orat. 175. Et tamen eam conjunctionem sicuti versuum numerose cadere & quadrare & perfici volumus. Idem 2. de Nat. Deor. 22. Quid si platani fidiculas ferrent numerose sonantes? In priore quidem exemplo significat id quod vulgo dicitur *rhythmice*, & *per mensuras*, in posteriore autem, Permultum. [Immo idem prorsus.
Numerose & apte cadens comprehensio. Cic. in Orat. 181.
Cadit numerose sententia. Cic. de Clar. Orat. 34. Ipsa natura circumscriptione quadam verborum comprehendit concluditque sententiam: quæ quum aptis constricta verbis est, cadit etiam plerumque numerose.
Apte & numerose dicere. Cic. in Orat. 181.
Numerose & volubiliter orationem fundere. Cic. in Orat. 210.
Compar. Distinctius numerosiusque omnia dicere. Gell. 7. 3.
Superl. Sententias numerosissime versare. i. e. Quam plurimis modis. Quintil. 10. 5.
Familias numerosissime comparare. Apul. de Deo Socr. extr.

NUMEROSITAS, ātis. f. Macrob. lib. 5. Saturn. cap 20. Ad significationem numerositatis innumeræ. i. e. Ad significandum numerum immensum. Idem 1. 22. Sidon. 7. Epist. 2. Oros. 4. 5. & Tertull. de Monog. cap. 4.

NUMERĀRIUS, i. m. Arithmeticus. Gloss. Gr. Lat. ἀριθμητὴς, Numerarius. Et ψηφιστὴς, Computator, numerarius. August. in Ps. 146. Excedit omnes numerarios, intelligentia ejus numerari non potest.
Numerarii item vocati sunt, Qui publicum nummum ærariis inferunt. Isidor. 9. 4. conf. Gothofr. Parat. 8. 1. C. Th. Sidon. 1. Epist. 11. & Zimmerm. Analect. Menstr. Mens. 1. 36.

NUMĔRO, [ἀριθμέω] āre. Per numeros recensere vel colligere & metiri. Virg. 3. Ecl. 34.

Bisque die numerant ambo pecus, alter & hædos.

Per digitos numerare. Ovid. 3. Fast. 123.
Ea si es reis numeres, & innumerabilia sunt, & obscura: si ex rebus valde & modica, & illustria. Cic. 2. de Orat. 137.
Imbres hibernos citius numeraveris. Stat. 3. Silv. 3. 97.
Tempora si numeres, bene quæ numeramus amantes. Ovid. 2. Epist. 7.
Numerare, Recensere ordine. Virg. 4. Georg. 347.

A que Chao densos divûm numerabat amores.

A se numerare, Initium numerandi a semet ipso facere. Cic. 2. Philip. 3. Multi præterea improbi; quos quidem a se primum numerare possunt, qui hæc loquuntur.
Numerare pecuniam, pro Præsentem pecuniam dare. Cic. 16. Att. 16. Atticus, qui civitatem conservatam cuperet, pecuniam numeravit de suo.
Stipendium numerare militibus. Cic. in Pison. 88.
A Quæstore numerare. V. A vel AB.
Numerare alicui, subintelligitur, Pecuniam. Plaut. Asin. Perioch. 4. Cic. pro Quint. 18. Sed Romæ quotidie, simulatque sibi hic annuisset, numeraturum se dicebat.
Numerare, pro Habere, & censere. Cic. pro Rosc. Amer. 37. In hoc tanto, tam atroci, tam singulari maleficio, quod ita raro exstitit, ut siquando auditum sit, portenti ac prodigii simile numeretur. Idem. 4. Verr. 169. Prope collega Timarchidi numerabatur. i. e. Habebatur & censebatur. Budæus.
Ut haud immerito omnes conditores numerentur. i. e. Existimentur. Liv. 2. 1. Idem Ibid. Libertatis autem originem inde numeres.
Nullo loco numerare rem aliquam, pro Nihili facere. Cic. 2. de Finib. 90. Idque Socratem, qui voluptatem nullo loco numerat, audio dicentem. i. e. Nullo in numero ponere. V. NUMERUS.
Aliquem accusatorem suum numerare, non competitorem. Cic. pro Muren. 49.
Sapientem se & esse, & numerari velle. Cic. 1. Fam. 9.
Proximum optimis numerari. Cic. de Clar. Orat. 220.
In actis alicujus quippiam numerare. Cic. 1. Philip. 19.
Numerare in bonis, &c. i. e. Inter bona, hoc est bonum judicare. Cic. 1. de Fin. 31. Cur nec voluptas in bonis sit numeranda, nec in malis dolor, &c. Idem 2. Fam. 5. Ne id quod petit, exigere magis, quam rogare, & in mercedis potius, quam in beneficii loco numerare videatur.
In primis beati in Italia Crotoniatæ quondam numerabantur. Cic. 2. de Invent. 1.
In multis numerari. Cic. de Clar. Orat. 331.
Mors in beneficii partem, si cruciatus abfit, numeretur. Cic. 11. Philip. 3.
In vulgo patronorum numerari. Cic. de Clar. Orat. 331.
Numerare inter. Cic. pro Rosc. Amer. 16. Honestissimus inter suos numerabatur.
Inter amicos numerari. Ovid. 4. de Pont. 9. 35.

NUMERANDUS, a, um. Partic. [ἀριθμητέος] Sil. lib. 15. 750.

— ante omnes bello numerandus Amilcar.

NUMERATUS, a, um. aliud. Partic. [ἀριθμηθεὶς] Cic. pro Cæcin. 11. Quum uteretur dote aurea numerata, quo mulieri esset res cautior. Plaut. Trin. 4. 3. 74. & Pœn. 3. 2. 16.
Milite numerato repetebat castra. Sil lib. 7. 730.
Numerato, vice adverbii positum. [ἀριθμητῶς] Cic. 12. Att. 25. Mihi & res, & conditio placet, sed ita ut numerato malim, quam æstimatione. i. e. Malim numerari mihi, quam diutius exspectare. V. ÆSTIMATIO. Hor. 2. Epist 2. 166.

Quid refert, vivas numerato nuper, an olim.

In numerato habere ingenium, i. e. Promptum & ad manum, hoc est præsentissimum, & ad expediendu ex tempore dicenda solertissimum. Quintil. lib. 6. cap. 3. Erasmus, In numerato habere, si ad animi rem transferatur, proverbii rationem habuerit. Sumptum est ab iis, qui res suas

fuas ad certissimum calculum redegerunt, hoc est ad pecuniam numeratam.

In numerato relinquere H. S. DC. In numerata pecunia, vel pecunia numeratæ. Plin lib. 33. cap. 10.

NUMERATIO, ōnis. f. [ἀρίθμησις] Columel. lib. 11. cap. 1. Sed ubi æris numeratio exigitur, res pro nummis ostenditur. Sen. Epist. 18. Ab isto fict numeratio.

NUMERATOR, ōris. m. Augustin. Confess. 5. 4. extr. Numerator siderum.

NUMERABILIS, e. Adj. [ἀριθμητὸς] Quod numerari potest.

Populus numerabilis, utpote parvus. i.e. Modicus, paucus. Hor. de Arte Poet 206. Ita loquuntur Græci. Theocrit. εἰδ. 15. quod insuibitur χαίροντες, —φίλαν μάγον ἀγ...

Τέκνοις, ὅτ' ἀλέξωνται, ἀριθμητοὶ δὲν πολλῶν. Monuit Lambin. conf. Casaub. Lect. Theocr. cap. 17. & Taubm. in Plaut. Asin. 2. 4. 91.

NŪMĒRIA, æ f. Dea numerorum. Augustin. de Civ. Dei, 4. 11. & Lex. Pitisc.

NUMERIUS, I. m. [Νομέριος] a Numero prænomen ductum est. V. Festus. Non Fabiæ tantum gentis, sed etiam aliarum esse docet Spanh. de Num. diss. 10.

NUMESTRANI, orum. m pl. Populi Italiæ, in tractu Lucanorum, Ursentinis, & Volcentanis proximi, quorum meminit Plin lib. 3. cap. 11.

NŪMĪCIUS, Nomen gentile Ro. Ad Numicium quendam scripsit Hor. 1. Epist. 6.

De Numitio Thermo, V. Tacit. 16. Ann. 20. 2.

NŪMĪCIUS, I. m. [Νομίκιος] Amnis est, non longe a Lavinio, qui & Numicus dicitur.

Corniger Numicius. Ovid. 3. Fast. 647.

NŪMĪCUS, i. m. [Νομικός] Idem fluvius in Latio: in quo repertum est cadaver Æneæ & consecratum. V. Liv. 1. 2. Post paulatim decrescens, in fontem redactus est: qui & ipse siccatus est sacris interceptis. Vestæ enim libari nonnisi de hoc fluvio licebat. Hæc Servius in illud Virg. 7. Æn. 150.

—hæc fontis stagna Numici. Dicitur & Numicius.

Fontis vada sacra Numici. Virg. 7. Æn. 242. Sunt qui putent apocopen esse pro Numicii, sed refelluntur hoc carmine Silii Italici lib. 8. 180.

Haud procul hinc parvo descendens fonte Numicus
Labitur.

Litus sacrum Numici. Virg. 7. Æn. 797.

Placidi sum nympha Numici. Ovid. 3. Fast. 647. conf. 14. Met. 328. & 599. item Brœkh. ad Tibul. 2 5. 45.

NŪMĪDIA, æ. f. [Νομαδία] Regio late patens in Africa, dicta est a dictione Nomades, quos Romani Numidas appellant. Hinc Plin. lib. 5. cap. 3. Numidæ vero Nomades, a permutandis pabulis: mapalia sua, hoc est domus, plaustris circumferentes. Vagabundis pabulationibus enim, ut in Sarmatia Hamaxobitæ, errantes, & rei pecuariæ dediti, nomen hoc indepti sunt a Græcis. quibus νέμω, pasco significat. Numidia habet ab Ortu Syrtes quasdam parvas: unde regio Carthaginiensis incipit: a Septentrione mare quod versus Sardiniam tendit: ab Occasu Mauritaniam, & a Meridie Æthiopiam: nec præter marmoris Numidici, ferarumque proventum, aliud insigne habet. Sunt in ea claræ urbes, Hippo, Regius Cirta &c.

NŪMĪDA, æ. m. [Νομάς] Qui Numidiam incolit. Virg. 4. Æn. 535.

—Numidûmque petam connubia supplex.

Numidarum nomen Latinis non eos tantum populos, qui certam Africæ partem Numidiam vocatam tenuerunt significat, verum etiam alios populos, qui pecuarii erant. Sic enim Vitruvius Arabes vocat his verbis, Item Joppæ in Syria, Arabiaque Numidarum, lacus sunt immani magnitudine. Turneb. conf. Lips. in Tacit. Hist. 2. & Suet. Neron. cap. 30. Rectius aliis Nomadæ. V. Cellar Geogr. Antiq. 3. 14. 37.

Infreni Numidæ. Virg. 4. Æn 41.

Rebelles Numidæ. Ovid. 15. Met. 754.

NUMĪDICUS, a, um. Adj. [Νομαδικὸς] ut, Lapis Numidicus, qui inter generosa marmora adnumeratur. A Papinio Libycus silex appellatur. Et Pavimenta Punica a veteribus dicebantur, Quæ ex marmore Numidico strata erant.

Aves Numidicæ, Gallinæ Africanæ. Martial. lib. 13. 73.

Equi Numidici. Liv. 30. 6.

Gallina Numidica. Columel. lib. 8. cap. 2. V. Non. de Re Cib. 2. 25.

Marmor Numidicum. Isidor. 16. 5.

Scuta Numidica. Sallust. Jugurth. cap. 94.

Numidicus, Proprium honoris nomen, Q. Cæcilio Metello datum ob res in Numidia contra Jugurtham præclare gestas. V. Cic. 6. Verr. 147. & 2. Att. 16. item Aurel. Vict. de Vir. Illust. cap. 62.

NUMIDIĀNUS, a, um. Adj. possess. ut, Numidiana pira. Plin. 15. 15.

NUMISIUS, Nomen Romanum gentile. De Numisio Lupo & Rufo, V. Tacitum. De Numisio Tirone, Cic. 2. Philip. 8. & 12. 14.

NUMISIANUS, a, um. Adj. ut Numisianæ vites & uvæ, leguntur apud Colum. lib. 3. cap 2. Item lib. 12. cap 43. Quibus in locis quidam legendum putant Nursinus: incertum tamen est & quid per Numisianas, & quid per Nursianas vites significet Columella.

NUMISMA, V. NUMMUS.

NŪMĪTOR, ōris. m. [Νομίτωρ] Filius Procæ Albanorum regis, & Amulii frater: Rheam Silviam filiam habuit, quam Amulius, pulso Numitore fratre, Vestalem virginem fecit, ne tandem sobolem haberet, quæ patruum ulcisceretur. V. Liv. lib. 1. pr. Virg. 6. Æn. 768.

Et Capys, & Numitor, & qui te nomine reddet.
Silvius Æneas. conf. Ovid. 4. Fast. 53.

Pullus Numitor, Fregellanus proditor, cujus meminit Cic. 5. de Fin. 62.

NUMITORIUS, & NUMITORIA, Nomina Romana, V. Cic. 7. Verr. 63. & de Invent. 2. 105. & Philip. 3. 17.

NUMMUS, vel NŪMUS, i. m [νόμισμα, ἀργύριον] Moneta, ἀπὸ τοῦ νόμου dicitur, i. e. a lege: quia quum permutatione uti homines solerent, lege numi usus introductus est, non natura. Aristot. Eth 5. 5. Alii a Numero deducunt, alii a Numa rege, qui primus, teste Suida, ex ære & ferro factam monetam donasse Romanis dicitur. Harum quævis origo cum simplici m scribi oportere suadet. Vulgatum tamen usum scriptionis cum m duplicata tuetur Manut. & Dausquejus in Orthogr. Juven. 6. Sat. 363.

Ac, velut exhausta redivivus pullulet arca
Nummus, & e pleno tollatur semper acervo.

Nummus argenti. Plaut. Pseud. 1. 3. 65.

Nimis miser sum, nummum nusquam reperire argenti queo. Ibid. 5. 2. 24. Hinc nunquam eris nummo divitior. Cic. 2. de Finib. 55. Unde si secutus esset eorum sententiam, qui honesta & recta emolumentis omnibus & commodis anteponerent, nummum nullum attigisset.

Nummus denarius. Varr. de L. L. lib. 4. 36. Nummi denarii decuma Libella, quod libram pondo as valebat, & erat ex argento parva.

Conducere nummo non. V. DICIS causa.

Convenit ad nummum. V. CONVENIO.

Subducere ad nummum. V. SUBDUCO.

Bibliotheca multorum nummorum. Cic. 14. Fam. 78.

Adulterinus nummus. Cic. 3. Off. 91. Quærit etiam, si sapiens adulterinos nummos acceperit imprudens pro bonis, quum id rescierit, soluturusne sit eos, sicui debeat, pro bonis?

Asper nummus, dicebatur olim bene percussus, & recens, non vetus, neque tritus, atque ipso usu lævis, fugientibus notis, nec forma expressa: quo sensu illud Pers. 3. Sat. 69. accipi censeo, —quid asper

Utile nummus habet? Qui enim pecuniæ amantes erant, in nummis fastidiosi erant, delectumque habebant, & nummos perfectissimæ & expressimæ formæ servabant: ac ne alios quidem recipere volebant, quod & in exactione tributorum plerumque, a reis, observabatur. Suet. Neron. cap. 44. Exegitque, ingenti fastidio & acerbitate, nummum asperum, argentum pustulatum, aurum ad obrussam. Sed & creditores cavere solebant sibi eo genere nummorum solutum iri, quod e Senec. Epist. 19. colligere licet. Turnabus.

Aurei. Cic. 12. Philip. 20.

Bonus. V. BONUS.

Comedere nummos. Cic. 6. Att. 1. Magnum odium Pompeii suscepistis: putat enim suos nummos vos comedisse.

Commovere nummum. Cic. pro Font. 1. Nemo Gallorum sine cive Romano quicquam negotii gerit: nummus in Gallis nullus sine civium Romanorum tabulis commovetur. Sensus est, Siquis ab Imperatore nummus exigitur a Gallis, oportet Gallos (utpote multis præliis ab Romanis attritos, bonis spoliatos, agro multatos) eum nummum a civibus Romanis in Gallia negotiantibus accipere, ideoque tabulas conficere, quas vocant obligationes. Nam commovere nummum, est exigere, &, ut vulgo dicunt, *levare pecuniam.* Quod ipse Cicero per simplex verbum Movere, pro Flac. 44. dixit: Dicunt se Flacco, & iis qui simul essent, drachmarum XV millia dedisse. Cum civitate mihi res est acerrima, & conficientissima litterarum, in qua nummus moveri nullus potest sine quinque Prætoribus, tribus Quæstoribus, quatuor Mensariis, qui apud illos a populo creantur. Moveri, i. e. Publice exigi, & (ut vulgo dicunt) *levari.*

Conductis coëmens obsonia nummis. Hor. 1. Serm. 2. 9. h. e. Fœnore sumptis, sive ad usuram acceptis, pro quibus tanquam pro rebus conductis merces penditur.

Contemplari nummos in arca. Hor. 1. Serm. 1. 67.

Corrogare nummos. In CORROGO.

Cudere nummos. V. CUDO.

Effundere saccos nummorum. Hor 2. Serm. 3. 149.

Expendere nummos cautos nominibus certis. Hor. 1. Epist. 1. 105. Expendere, ad usuram dare: nummos cautos, caute sive per chirographum & cautionem datos: certis nominibus, debitoribus a quibus certa exspectanda sit solutio.

Extricare nummos unde unde. h. e. Corrogare & colligere. Hor. 1. Serm. 3. 88.

Habere in nummis. Cic. 8. Att. 9.

Movere nummum. V. COMMOVERE nummum paulo supra.

Olfacere nummos. V. OLFACIO.

Parti gladio vel pyxide nummi. Juven. 13. Sat. 25. h. e. Acquisiti aut cæde hominis, aut veneno in pyxide clauso.

Pervenire ad nummos. Cic. 13. Fam. 14.

Recondere nummos & aurum. Hor. 2. Serm. 3. 109.

Refulserit nummi si spes dolosi. Pers prol. 12.

Scribere nummos, est Obligare se de nummis solvendis. Plaut. Asin. 2. 3. 34.

Spargere nummos populo de Rostris. Cic. 3. Philip. 16.

In suis nummis esse. Cic. 6. Verr. 11. Non modo in ære alieno nullo, sed in suis nummis multis esse, ac semper fuisse.

Nummus, Nomen speciale est aliquando, idem quod Sestertius valens, id est æstimatione nostra decem Turonicis denariolis, & semisse denarioli. Cic. 5. Verr. 140. Cogit enim Scandilium quinque illa millia nummûm dare, ac numerare Apronio. Et paulo post, Cogit Scandilium Apronio, ob singularem improbitatem atque audaciam, prædicationemque nefariæ societatis, sestertia quinque millia mercedis nomine ac præmii dare. Quinque sestertia: quinque millia sestertiûm: & quinque millia nummûm pro eodem dixit. Budæus. V. SESTERTIUS.

Bis dena sestertia nummûm. Hor. 2. Epist. 2. 331.

Nummus sestertius, Idem. Vitruv. lib. 2. cap. 4. Ab Senatu Populoque Rom. petiit ut liceret transferre oppidum: constituitque mœnia. & areas divisit, nummoque sestertio singulis municipibus mancipio dedit. I. e. Sestertiis singulis areas ædificaturis civibus vendidit: quæ res instar donationis, imaginem venditionis habet: quomodo & Nummo addicere. Cic. pro Rabir. Post. 45. Tua bona, Postume, nummo sestertio a me addicuntur?

Nummo addicare, apud Sueton. Cæs. cap. 50. legitur. V. DICIS causa. Cic. pro Rabir. Post. 45. Ecquis est ex tanto populo, qui bona C. Rabirii Postumi nummo sestertio sibi addici velit? Budæus. V. Erasm. proverb. p. 1012. Burm. ad Quintil. 11. 3. & Lex. Pitisc.

Nummus, Monetæ Atticæ valebat duas drachmas. Plaut. Truc. 2. 7. 10.

Nam jam de hoc obsonio, de mina una demioui
Modo quinque nummos: mihi detraxi partem Herculaneam. Quo loco Turnebus, Quum Grammatici Græci tradant minam centum esse drachmarum, partem autem Herculaneam constet decimam fuisse, nummus erit quinquagesima pars minæ, ut drachma centesima. sic in nummo inerunt duæ drachmæ. Denarius tamen drachmam valet, cujus æstimatione & pretio inferior multo est nummus. Igitur hic nummus est didrachmum, aliter quam vulgo loquentibus soleat usurpari. Nam vulgo Sestertius est. Hæc ille.

De Nummo aspero, bigato, centimoniali, quadrigato & serrato. V. omnino Lex. Pitisc.

NUMMĀRIUS, a, um. Adj. [χρηματικὸς] Quod ad nummos pertinet: ut, Res nummaria.

Difficultas nummaria. Cic. 4. Verr. 69.
Interpres. Cic. pro Cluent. 100. Exagitabantur omnes ejus fraudes, atque fallaciæ: tota vis in ejusmodi ratione versata aperiebatur: egestas domestica, quæstus forensis in medium proferebatur: nummarius interpres pacis & concordiæ non probabatur. i.e. Mercenarius: & qui ob id pecuniam accepisset, &c.
Judices nummarii. Sordidi & corrupti. Cic. 1. Att. 75. Insectandis exagitandisque nummariis judicibus, omnem omnibus studiosis ac fautoribus illius victoriæ [illegible] eripuit.
Judicium nummarium, Quod fit acceptis pecuniis. Cic. 5. Verr. 131. Ecquod judicium Romæ tam dissolutum, tam perditum, tam nummarium fore putasti, quo ex judicio te ulla Salus servare posset?
Lis nummaria. V. LIS.
Quæstio nummaria. Callistratus in l. ultima. D. Ne de statu defunctorum, &c.
Ratio. Cic. 10. Att. 13. Illa de ratione nummaria non sunt ejusmodi.
Res. Cic. 3. Off. 80. Ut res nummaria de communi sententia constitueretur.
Rei nummariæ difficultas tenet eum. Cic. 6. Verr. 11. Num tanta difficultas eum rei nummariæ tenuerit, tanta egestas, tanta vis oppresserit, ut sacrarium suum spoliaret, ut deos patrios venderet?
Tesseræ nummariæ, vide in CUMMARIUS. H. St.
Theca. Cic. 4. Attic. 7. Quare in hoc thecam nummariam ne retaxeris: in aliis eris cautior.
Nummarios apud Cic. 1. Att. 16. dici pro Corruptis vult Turneb. Advers. 9. 1.

NUMMŌSUS, a, um. Adj. [χρηματώδης] Qui nummis abundat. Nigidius apud Gellium lib. 4. cap. 9. Hoc, inquit, inclinamentum semper hujuscemodi verborum, ut vinosus, mulierosus, religiosus, nummosus, signat copiam quandam immodicam rei super qua dicitur.

NUMMĀTUS, a, um. Adj. [πολυχρήματος] Nummis instructus. Cic. 2. de Lege Agrar. 56. Volitat enim ante oculos istorum Jubæ regis filius, adolescens non minus bene nummatus, quam bene capillatus. Idem 7. Fam. 16. Hor. 1. Epist. 6. 38.
Marsupium nummatum, In quo multi sunt nummi. Plaut. Amphit. 4. 4. 39.
Compar. Apul. 1. Met. pr. Nummatior revertor.

NUMMĀTIO, ōnis. f. [πολυχρηματία] Nummorum abundantia & affluentia. Cic. 2. Philip. 115. Pone ante oculos lætitiam Senatus, Populique Romani: confer cum nummatione tua, tuorumque: tum intelliges quantum inter laudem & lucrum intersit. Al. Nundinatione. q. V. & Græv.

NUMMŬLUS, i. m. dimin. [νομισμάτιον] Cic. 1. Att. 16. Si judicium est, triginta homines Populi Rom. levissimos ac nequissimos, nummulis acceptis, jus ac fas omne delere. Ibid 1. 19. Tu si tuis blanditiis tamen a Sicyoniis nummulorum aliquid expresseris, velim me facias certiorem. Idem 8. 13.

NUMMULĀRIUS, a, um. Adj. ut, Mensa nummularia. Scævola in l. ult. D. de institoria actione, Lucius Titius mensæ nummulariæ, quam exercebat, habuit libertum præpositum.

NUMMULARIUS, i. m. [τραπεζίτης] Mensarius alias dicitur, Qui nummos ad mensam tenet, vel qui ex officio, mensæ nummorum inservit. V. Mensarius, in MENSA. Ulpian. in l. Si hominem. D. Depositi, Quoties foro cedunt nummularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum: hoc est, eorum qui depositas pecunias habuerint, quas non fœnore apud nummularios, vel cum nummulariis, vel per seipsos exercebant. Suet. Galb. cap. 9. Nummulario, non ex fide versanti pecunias, manus amputavit mensæque ejus affixit. Martial. 12. 57. 8.
Hinc otiosus sordidam quatit mensam
Neroniana nummularius massa.

NUMMULARIŎLUS, i. m. dimin. Sen. de morte Claudii; Proximus interrogatur sententiam Diespiter, Vicæ Potæ filius, & ipse designatus Cos. nummulariolus.

NUMMICŎLA, æ. c. V. Novarin. Apophth. Eccl. tom. 2. p. 390.

NUMMIPĔTA, æ. m. Sarisb. Carm.
Nummipetæ cum libriculis nequenni simul esse.

NŬMISMA, ătis. n. vel NOMISMA, Græce νόμισμα. Idem quod Nummus. Hor. 2. Epist. 1. 234.
Rettulit acceptos regale numisma Philippos. Martial. lib. 1. 40.
Quum dentur equiti bis quinque numismata, quare? conf. 9. 32.
Numisma pro Charactere, seu forma nummi posuit Prudent. Peri Steph. 2. B. Laurent. 95.
En Cæsar agnoscit suum
Numisma nummis inditum. Al. Numisma. i. e. Imaginem nummis impressam. V. Salmas. ad Lamprid. Alex. p. 218.

N U N

NUNC, Adverb. temporis, [νῦν, νυνί, τὸ νῦν] Ter. Eun. 5. 5. 15.
Quid ais? P. nunc minatur porro sese id quod mœchis solet.
Nunc age. Virg. 4. Georg. 149.
Nunc agesis. Lucret. lib. 1. 266.
Nunc, superflue aliquando additur, auctore Donato. Ter. Adelph. 2. 3. 3.
O frater, frater, quid ego nunc te laudo? satis certe scio, &c.
Nunc, pro Sero, interprete Donato. Ter. Eun. 1. 1. 25.
— o indignum facinus, nunc ego &
Illam scelestam esse, & me miserum sentio. Virg. 8. Ecl. 43.
Nunc scio quid sit amor. Idem 4. Æn. 376.
— nunc augur Apollo,
Nunc Lyciæ sortes, nunc &, Jove missus ab ipso,
Interpres divûm fert horrida jussa per auras.
Nunc, aliquando nullum tempus denotat, & pro Sed accipitur. Cic. 1. de Divin. 60. Quæ quidem multo plura evenirent, si ad quietem integri iremus: nunc onusti cibo & vino, confusa & perturbata cernimus. Ex Vallæ lib. 2. V. p. p. Nunc pro Autem.
Nunc, concedendi adverbium. Plaut. Truc. 4. 3. 69.
Nam haud mansisti dum ego darem illam: tute sumpsisti tibi;
Nunc habeas ut nactus, verum hoc ego te multabo solo. h. e. Age habeas, vel habeas sane.
Nunc, pro Autem, qua in significatione frequens est apud optimos scriptores: & habet gratiam si in loco utaris. Quintil. lib. 1. cap. 1. Nam bona facile mutantur in pejus: nunc quando in bonum verteris vitia? I. e. Quando autem.
Nunc, pro nomine aliquando ponitur. Cic. Nunc temporis numero, Quasi temporis præsentis, & quasi Nuncini, si Latinitas pateretur, sicut Crastini. [Sed locum vellem indicasset.
Nunc, pro Nunc primum, & nunquam antehac. Plaut. Trin. 2. 2. 83.
Mentire edepol, gnate, atque id nunc facis, haud consuetudine.
Nunc demum. Ter. Adelph. 2. 2. 25. Nunc demum venis? cur passus? ubi eras? Ibid. 5. 3. 19.
— nam vetus verbum hoc quidem est,
Communia esse amicorum inter se omnia.
D. Facete, nunc demum istæc nata oratio est. Idem Heaut. 2. 3. 12.
Nunc denique. Cic. pro Quint. 42. Pecuniam petit: nunc denique?
Nunc illud est. Ter. Adelph. 3. 2. 1.
Nunc illud est, quod si omnes omnia sua consilia conferant,
Atque huic malo salutem quærant, auxilii nihil afferant. Ubi Donatus, Significat autem, Nunc tale negotium est, Nunc tale periculum est.
Nunccine demum, pro An nunc denique? Ter. And. 4. 1. 60. D. Quæro. P. hem, nunccine demum? I. e. Num nunc denique quæris?
Nunc jam. Ter. Adelph. 2. 1. 21.
— geminabit nisi caves. S. hei misero mihi.
Æ. Non innueram: verum in istam partem potius peccato tamen.
I nunc jam. Ubi Donatus, Nunc jam, duæ partes sunt. Et bene Jam, quia sero & post plagas. Et Jam, etiam tarditatis incusatio est. Cic. 5. Verr. 5. Patior non moleste, Judices, eam vitam, quæ mihi sua sponte antea jucunda fuerit, nunc jam mea lege & conditione necessariam quoque futuram.
Nunc ipsum, pro Nunc, Hoc ipso momento & puncto temporis: Hoc ipso tempore. Genus est loquendi cum emphasi usurpatum, plusque valet ad indicandum quam nunc. Cic. 12. Att. 40. Nunc ipsum ea lego, ea scribo, ut ii, &c.
Nunc nuper. Ter. in prol. Eun. 9.
Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit. Ubi Donatus, Nuper, ex illis verbis est, quæ veteres propter ambiguitatem cum adjectione proferebant, nam nisi adderet Nunc; hoc Nuper, Olim, Pridem, & Jam significasset.
Nunc primum. Ter. And. 5. 4. 33.
Tum illam hic relinquere est veritus; post illa nunc primum audio
Quid illo sit factum.
Nunc primum, i. e. Primo. Ter. And. 3. 2. 3.
Nunc primum fac istæc ut lavet; post deinde
Quod jussi ei dare bibere, & quantum imperavi,
Date. conf. Valla, 1. 1.
Nunc nunc. Plaut. Rud. 1. 2. 80.
Nunc, nunc periculum est, ejecit alteram. Virg. 5. Æn. 189.
Hortatur Mnestheus, nunc, nunc insurgite remis.
Nunc nunc adeste. Hor. Epod. 5. 53.
Nunc huc, nunc illuc. Lucret. lib. 2. 130.
Nunc hos, nunc illos aditus. Virg. 5. Æn. 441.
Nunc erat, Antiqui illi simul ponebant præsens cum præterito. Cic. 2. Att. 24. Nunc reus erat apud Crassum Divitem Vettius de vi. Eidem, lib. 16. 4. Brutus erat in Nesida, etiam nunc.
Nunc vero jam. Cic. 7. Verr. 126. Paucorum cupiditati tum, quum obsistere non poterant, tamen sufficere aliquo modo poterant: nunc vero jam adempta est, non modo resistendi, verum etiam suppeditandi facultas.
Nunc vero, aliquando non significat tempus, verum Sed vero. Cic. 1. de Invent. 8. Quod si magnam in his Hermagoras habuisset facultatem, studio & disciplina comparatam, videretur, fretus sua scientia, falsum quiddam constituisse de oratoris officio, & non quid ars, sed quid ipse posset exposuisse: nunc vero ea vis est in homine, ut ei multo rhetoricam citius quis ademerit, quam philosophiam concesserit. Ex Valla lib. 2.

NUNCŬBI, [μή που] Adv. compositum ex Nunquid & Alicubi. Ter. Eun. 1. 2. 83. — nuncubi meam
Benignitatem sensisti in te claudier? Ubi Donatus, Nuncubi, Nunquid alicubi. Aut si Nunc ubi legimus, erit adverbium temporis: ut sit Ubi, quo in loco, qua in re. Varr. R. R. 3. 2. Nuncubi hic vides citrum aut aurum? [Nuncubi contractum videtur ex Num qua ubi? ut Sicubi, ex Si qua ubi; Necubi; ex Ne qua ubi, Necunde ex Ne qua unde &c.

NUNCUSQUE, Adv. quo utitur sæpe Ammianus, viz. 14. 2: 22. 8: 27. 7. & 31. 7. Indicant nuncusque albentes ossibus campi.

NUNCIUS, V. NUNTIUS.

NUNCORÆUS, i. m. Sesostridis filius, qui obeliscum illum, qui postea Romæ situs fuit in Vaticano, curavit excidendum. Plin. lib. 36. cap. 11.

NUNCŬPO, [ὀνομάζω, ἐπονομάζω] āre. Nominare. Liv. 1. 3. Quem Julum eundem Julia gens auctorem nominis sui nuncupat. Varro de L. L. lib. 5. 7. a Gr. [illegible] arcessit, & Nuncupare, inquit, Nominare, valere apparet in legibus, ubi Nuncupatæ pecuniæ sunt Scriptæ. Item in choro, in quo est, Ænea quis est qui meum nomen nuncupat? Hactenus Varro. Cic. 2. de Nat. Deor. 60. Itaque tum illud, quod erat a Deo natum, nomine ipsius Dei nuncupabant: ut quum fruges Cererem appellamus, vinum autem Liberum.
Nuncupare, & Vocare. Ovid. 1. Fast. 246.
Arx mea collis erat, quem vulgus nomine nostro
Nuncupat, hæc ætas Janiculumque vocat. Verba sunt Jani.
Effari & Nuncupari. Cic. 3. de Orat. 151. Neque illud fugerim dicere, ut Cœlius, qua tempestate Pœnus in Italiam venit: nec prolem, aut sobolem, aut effari, aut nuncupari.
Vocabulis deorum scantiles & salutares nuncupatas dicit Perseus. Cic. 1. de Nat. Deor. 38.
Nomine nuncupare. Cic. 2. de Nat. Deor. 71. Quoque eos nomine consuetudo nuncupaverit.
Nuncupare, Pronuntiare, id est Expresse & nominatim prædicere, profarique ex bona fide, in rebus contrahendis. Cic. 3. Off. 65. Nam quum ex duodecim tabulis satis esset ea præstari, quæ essent lingua nuncupata: quæ qui inficiatus esset, dupli pœnam subiret: a Jurisconsultis etiam reticentiæ pœna est constituta. Quicquid enim est in prædio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, nisi nominatim dictum esset, præstari oportere. Hactenus ille. Est enim Nuncupare, non scripto, sed verbo cavere vel dicere. Budæus. [Conf. tamen Voss. supra.
Adoptio nuncupatur. Tacit. 1. Hist. 17. 2.

Nuncu-

Digitized by Google

Nuncupata voluntas dicitur a Justiniano, vel Treboniano in titulo De testamentis, in fine. Budæus.
Verbis nuncupare. Liv. 8. 9.
Nuncupavit laturos eo spolia. Liv. 1. 10.
Nuncupare, Recensere, enarrare. Plin. lib. 7. cap. 26. Verum ad decus imperii Rom. non solum ad unius viri pertinet victoriam, Pompeji Magni titulos omnes, triomphosque hoc in loco nuncupari.
Vota nuncupare, est Alicui divorum vota polliceri & destinare. Cajus in l. Si calumnietur. D. de Verborum & rerum significatione, Post Calendas Januarias die tertio pro salute principis vota nuncupantur. Cic. 7. Verr. 34. Alterum, quod quum paludatus exisset, votaque pro imperio suo, communique Pop. Rom. nuncupasset, noctu stupri causa lectica in urbem introferri solitus est ad mulierem, nuptam uni, propositam omnibus, contra fas, contra auspicia, contra omnes divinas atque humanas religiones. Festus Pompejus, Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in lib. 2. de officio Jurisconsulti, Nominata, certa, nominibus propriis pronuntiata. Vota nuncupata dicuntur, quæ Consules, Prætores, quum in provinciam proficiscuntur, faciunt; ea in tabulas præsentibus multis referuntur. At Santra lib. 2. de Verborum antiquitate satis multis, Nuncupata colligit, non de recto nominata, significare, sed promissa, & quasi testificata, circumscripta, recepta, etiam in votis nuncupandis esse convenientius. Hactenus Festus. Liv. 35. 48. Auspicantem, immolantemque, & vota nuncupantem, sacrificuli vatis modo, in acie vidisse. Cic. 3. Philip. 11. Neglectisque sacrificiis solennibus, ante lucem ea vota, quæ nunquam solveret, nuncupavit.
Nuncupatum testamentum. Plin. lib. 14. cap. 22. de ebrietate loquens, Alii testamenta sua nuncupant, alii mortifera loquuntur: redituasque per jugulum voces non continent. Justin. lib. 12. 15. de Perdicca loquens, Nam etsi non voce nuncupatus hæres, judicio tamen electus videbatur. Julianus in l. Si ita. de Bon. possess. secundum tab. Quidam testamentum in tabulis sibi fecit: filio autem impuberi per nuncupationem substituit. Et paulo post, Nam quemadmodum scripto hærede filio separatim ab hæredibus patris: ita nuncupato potest videri separatim a Scriptis patris hæredibus bonorum possessio dari. Nuncupatum hæredem a scripto distinguit: ut sit is modus cujus meminit Justinianus Institutionibus, De testamentis. §. finali. Budæus.
Nuncupare, est Voluntatem suam circa hæredis institutionem, legatorum dationem, ceterasque testamenti partes, coram septem testibus, lingua & voce exprimere, nominareque, non scriptis aut tabulis. V. Justinianum lib. 2. tit. 10. De testamentis ordinandis. §. ult. & Lex. Pitisc.
Nuncupassit pro Nuncupaverit, antique. Festus.
NUNCUPĀTIM, Adv. Nominatim Claud. Mamert. de Statu animæ, 2. 9. extr. Eruantur mihi atque extrahentur etiam nuncupatim ex abditis tenebellarum, qui hactenus delituere.
NUNCUPĀTIO, ōnis. f. [ἀναγόρευσις] Plin. lib. 9. cap. 35. Ipsam confestim paratam nuncupationem tabulis probare. Tacit. 16. Ann. 22. pr. Nuncupationes votorum.
NUNCUPĀTOR, ōris. m. Apul. 2. Florid. extr. Pythagoras primus philosophiæ nuncupator & conditor.
NUNDINA, æ. f. [Νουνδίνα] Romanorum dea, a nono die nascentium dicta, qui Lustricus dicitur. Est autem Lustricus dies, quo infantes lustrantur, & nomen accipiunt. Sed is maribus nonus, octavus est feminis. Macrob. 1. Saturn. cap. 16. conf. Lex. Pitisc.
NUNDINÆ, arum. f. [πανήγυρις, πανδημίαι] a Nono die dictæ sunt, quasi Novendinæ: quæ a Romanis ita institutæ perhibentur, ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent; nono autem die repeterent urbem ad mercatum pro legibus accipiendis, & ut scita atque consulta frequentiore populo referentur, quæ trinundino die proposita, a singulis atque universis facile noscebantur. Unde etiam mos tractus, ut leges trinundino die promulgarentur. Ex Macrob. 1. Saturn. cap. 16. Festus, Nundinis rustici conveniebant, mercandi & vendendi causa. Cic. 1. Att. 11. Ipso die nundinarum. Translate Idem 2. Philip. 35. Domus, quæstuosissima falsorum commentariorum & chirographorum officina, agrorum, oppidorum, immunitatum, vectigalium flagitiosissimæ nundinæ. i. e. In qua hæc omnia vendebantur, & in qua hæc omnia erant venalia.
Nundinarum conventus manifestum est propterea usurpatos, ut nonis tantummodo diebus urbanæ res agerentur, reliquis administrarentur rusticæ. Columel. in præfat. lib. 1. Meminit & Varro in præfat. lib. 2. de R. R.
Instituere nundinas. V. INSTITUO.
Receptaculum aratorum, nundinæ rusticorum, cella atque horreum Campani agri Capua. Cic. 2. de Lege Agrar. 88.
Domesticis nundinis Antonii vectigalia non solum, sed etiam imperium Populi Rom. diminutum est. Cic. 2. Philip. 192.
Sing. In nundinam & auctionem mitti, si emptor inveniatur. Sidon. 7. Ep. 5.
NUNDINUM, i. n. ut, Trinum nundinum. Valla 3. 3. Liv. 3. 35. pr. Trino forte nundino. Quintil. 2. 4. V. TRINUNDINUM. Lamprid. Alex. Sev. cap. 28. Primum nundinum.
NUNDINIUM, i. n. Idem, seu Ordinatio Consulum. Vopisc. in Tacit. cap. 9. Idcirco quod jam Senatus omnia nundinia suffectorum consulum clauserat. Lamprid. Sever. cap. 43. Nundinia vetera instituit. Al. Nundina legunt. V. ibi Salmas. vel Lex. Pitisc.
NUNDINĀLIS, e. Adj. [πανηγυρικός] Quod pertinet ad nundinas. Plaut. Aul. 2. 4. 45.

> Coquus ille nundinalis est, in nonum diem
> Solet ire coctum.

I. e. Vulgaris & vilis, qui non nisi nundinis conducitur, quum plebs ex agris convenit. Aliter Grut. cujus V. not.
NUNDINĀRIUS, a, um. Adj. [πανηγυρικός] Quod ad nundinas pertinet, vel quod nundinis deputatum est. Plin. lib. 12. cap. 17. Hi commerciis Carras oppidum aperuere, quod est illis nundinarium. Idem lib. 8. cap. 51. Forum nundinarium.
Epulæ nundinariæ. Ulpian. in l. Quum societas. D. pro socio, Ut unus reliquus nundinarias epulas præstaret.
NUNDINOR, [πανηγυρίζω] āri. Venditare, inquit Budæus, Pretio addicere, Institorio more aliquid ad quæstum exercere, quod & Nundino, are, dicitur. Julius Firmicus, lib. 6. Mathes. cap. 31. ad finem, Quæstus & libidinis causa pudorem duobus fratribus nundinabit, & ad coitum fratrem invitabit, & filium. Apul. Met. 10. p. 233. Elmenh. Toti nunc judices sententias suas pretio nundinantur.
Nundinari, sæpius pro Emptitare utitur Cicero, ut 4. Verr. 122. Ab isto, inquit, & præco, qui voluit, illum ordinem pretio mercatus est: & pueri annorum senûm, septenûmque denûm Senatorium nomen nundinati sunt. Hæc Budæus. Idem Cic. 3. Philipp. 10. Una in domo omnes quorum intererat, totum imperium Populi Romani nundinabantur. Gloss. Cyrill. Nundino, ἀγοράζω.
NUNDINĀTUS, a, um. Partic. Capitol. in Gord. cap. 24. extr. Per quos antea, velut in auctione positus, nundinatus est. i. e. Venditus.
NUNDINĀTIO, ōnis. f. [πανηγυρισμός] Ipse nundinandi actus. conf. NUMMATIO.
Juris nundinatio. Cic. 1. de Lege Agrar. 9. Hinc vos quas spoliationes, quas pactiones, quam denique in omnibus locis nundinationem juris, ac fortunarum fore putatis? Idem 3. Verr. 120. Nundinatio hominum.
NUNDINĀTOR, ōris. m. [πανηγυριστής] Qui nundinas frequentat. Festus, Nundinis rustici conveniebant mercandi & vendendi causa: tumque nefas erat cum populo agi, ne interpellarentur nundinatores.
NUNDINĀTĪTIUS, a, um. Adj. Venalis. Tertull. de Veland. Virg. cap. 3. Nundinatitia capita.
NUNQUAM, Adv. [οὔποτε, οὐδέποτε, μήποτε, μηδέποτε] Non ullo, vel nullo tempore. Cic. 4. Verr. 54. Nunquam vos Prætorem tam palæstricum vidistis. [Contractum sine dubio est ex Non unquam, vel potius Ne unquam. Male igitur quidam Numquam scribunt. Ceterum apud Cic. Num quem vos, cum nota interrogationis scribendum puto.
Nunquam ante hunc diem. Plautus Stich. 1. 3. 110. Cic. 1. Acad. 3. Illud autem mihi ante hoc tempus nunquam in mentem venit a te requirere.
Nunquam post hunc diem. Plaut. Men. 3. 2. 12.
Nunquam post illa. Plaut. Curc. 4. 2. 43.
Nunquam, in fine sententiæ. Cic. 1. de Invent. 5. Eloquentiam vero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse nunquam.
Nunquam, nisi. Cic. 4. Acad. 69. Nunquam a Philone discessit, nisi posteaquam ipse cœpit qui se audirent habere.
Nunquam mihi duarum rerum credas, i. e. Nihil divini & humani, quod est jusjurandum, de quo supra in MIHI. Plautus Truc. 2. 2. 31.

> — nunquam edepol mihi
> Quisquam homo mortalis posthac duarum rerum credulit.

Quidam Duarum vertunt in Suarum: sed antiquitatis ignari, sensum omnem adulterant, ac male de poeta merentur. Turneb.
Nunquam hodie, i. e. Nullo tempore hujus diei, interprete Donato. Ter. Adel. 5. 2. 32.

> Scio ubi sit, verum hodie nunquam monstrabo. — Virg. 2. Æn. 670.
> — nunquam omnes hodie moriemur inulti. — Virg. 3. Ecl. 49.
> Nunquam hodie effugies, veniam quocunque vocaris.

Nunquam hoc uno die. Plaut. Truc. 5. 13.
Nunquam, i. e. Non. Plaut. Amph. 2. 2. 67. Ter. Hec. 3. 3. 23. Ille reviviscat jam nunquam. Ubi Donatus, Plus est Nunquam, quam Non. Idem Phorm. 1. 2. 71.

> Illene indotatam virginem, atque ignobilem
> Daret illi? nunquam faceret.

Ubi Donatus, Nota Nunquam, pro Non, in majorem negationis significationem semper poni.
Nunquam non coronam lauream gestavit, &c. i. e Semper. Suet. Tiber. cap. 69. Idem de Grammat. cap. 12. & Sen. Epist. 11.
Petiit nunquam. Cic. de Amicit. 11. Qui Consulatum petiit nunquam, factus est Consul bis.
Nunquam quicquam. Ter. Adelph. 4. 1. 10.

> Quid dicam? s. nihilne in mente est? c. nunquam quicquam.

Donatus, Nunquam quicquam, [illegible], pro Nunquam, id est Non.
Nunquam quisquam. Plaut. Capt. 1. 1. 8.

> Quos nunquam quisquam vocat, neque invocat.

Nunquam usquam. Ter. Eun. 5. 8. 62.

> Nunquam etiam fui usquam, quin me omnes amarent plurimum.

Ubi Donatus, Nunquam usquam, [illegible], pro Non usquam, id est Nusquam.
Nunquam ne. Ter. Eun. 2. 3. 68.

> Perii, nunquam ne etiam me illum vidisse?

NUNQUANDO, NUNQUIS, V. NUM.
NUNTIUS, sive NUNCIUS, i. m. [ἄγγελος, ἀγγελία, ἀγγελος] Qui nuntiat, & Quod nuntiatur. Festus, Nuntius & res ipsa & persona dicitur. De persona, Plaut. Merc. 4. 1. 1.

> Quoniam a viro ad me rus advenit nuntius. — Virg. 2. Æn. 547.
> Cui Pyrrhus: referes ergo hæc, & nuntius ibis — Pelidæ genitori.

Nuntius, a Græco verbo videri potest derivatum, inquit Varro de L. L. lib. 5. apud quos [illegible] nuntiator dicitur. [Immo Varro l. c. §. 7. a Gr. νέος arcessit, parum probabiliter licet.
Mercurius nuntius Jovis & deorum. Hor. 1. Carm. 10. 5.
Mendax. Claud. de Bell. Get. 367. [In hoc & aliis deinceps locis ambiguum est, quum & de Re & de Persona intelligi possit.
Optatissimi nuntii & litteræ. V. OPTO.
Sævus atque sanguinarius. V. Sanguinarius, in SANGUIS.
Tristis armorum. Lucan. lib. 8. 52.
Velox. Claud. Conf. Prob. & Olyb. 174.
Verus. Virg. 3. Æn. 310.
Cladis. Ovid. 11. Met. 349.
Noctis nuntius Hesperus. Senec. Hippol. 6.
Interpretes & nuntii rerum sensus. Cic. 2. de Nat. Deor. 140.
Arcessitus Prætoris nuntio. Cic. 6. Verr. 115.
Remittere nuntium uxori, pro Repudiare uxorem. Cic. 1. Att. 10. Deinde ex Senatusconsulto Consules rogationem promulgasse, uxori Cæsarem nuntium remisisse. Ob adulterium Clodii scilicet. V. Lex. Pitisc.
Remittere nuntium virtuti, Translate. Cic. 13. Fam. 16. Jam biennium aut triennium est, quum virtuti nuntium remisisti, delinitus illecebris voluptatis.
Nuntius, Quod nuntiatur. Plin. 5. Epist. 100. Nuntiatur mihi Cajum Fannium decessisse: qui nuntius gravi me dolore confudit.
Bonus nuntius. V. BONUS.
Horribilis affertur. Catul. de Ario, 82. 10.
Lepidus. V. LEPIDUS.
Afferuntur nuntii, pro Res novæ, quæ dicuntur. Cic. 15. Fam. 2. Nuntii & litteræ, de bello a Parthis in provinciam Syriam illato, quotidie fere afferuntur.
Accipere nuntium. Cic. 2. Fam. 18. Quum optatissimum nuntium accepissem, te mihi Quæstorem obtigisse.
Afferre exoptatum nuntium. Cic. pro Rosc. Amer. 19.
Apportare nuntium. V. APPORTO.
Audire. V. AUDIO.
Cognoscere ex nuntiis. V. COGNOSCO.

Deserere

Digitized by Google

Deferre nuntium acerbum alicui. Cic. pro Corn. Balb. 64. Nolite per deos immortales, Judices, hunc illi acerbum nuntium velle deferri, ut suum præfectum, &c.
Dimittere nuntios in omnes partes. Cæs. 4. Bell. Gall. cap. 19.
Excitare aliquem litteris, nuntiis, cohortationibus ad patriæ præsidium. Cic. 14. Philip. 20.
Exspectare nuntios. Cic. 16. Att. 4.
Facere certiorem per nuntium quid actum sit. Cic. 16. Att. 22.
Impellere aliquem improbissimis litteris, fallacibusque interpretibus ac nuntiis in spem aliquam. Cic. ad Brut. 20.
Incutere nuntium alicui. V. INCUTIO.
Mittere nuntios ad regem. In MITTO.
Monet secretis nuntiis Rhadamistum. Tacit. 12. Ann. 46.
Nuntiare nuntium exoptabilem. Plaut. Stich. 2. 2. 67. conf. Epid. 1. 1. 19. & Ter. Heaut. 3. 1. 18.
Perferre nuntium. Cic. pro Ligar. 7. A quo, hoc ipso C. Pansa mihi nuntium perferente, concessos fasces tenui, quoad tenendos putavi.
Perferri omnium nuntiis. V. VESVEAN.
Venit nuntios. Cic. 3. Att. 13. De Quinto fratre nuntii nobis tristes nec varii venerant. Idem 1. de Orat. 175. De cujus morte quum domum falsus ab exercitu nuntius venisset, & pater ejus, &c.
Venerunt optatissimi nuntii & litteræ. Cic. 14. Philip. 16.
Vulnerat auremgravior nuntius Virg. 8. Æn. 582.
Uno nuntio. Cic. pro Lege Manil. 7. Is qui uno die, tota Asia, tot civitatibus, uno nuntio, atque una litterarum significatione cives Romanos necandos, trucidandosque denotavit.

NUNTIUM, I. etiam n. genere affertur, pro Re quæ nuntiatur. Catull. de Berecynthia & Aty, 61, 75.

Roseis ut hinc palam labellis sonitus adiit,
Geminas deorum ad aures nova nuntia referens. Tibull. lib. 3. 4. 5.

Plaut. Merc. 5. 2. 66. Opta ergo ob istuc nuntium quidvis tibi. conf. Apul. de Deo Socr. Sedul. 2. 74. Non. 3. 148 & Isidor. V. Andr. Borrich. Vind. p. 146. &c. & Cellar. Cur post. cap. 5. & paulo infra.
Nuntium de cælo. Varr. de Ling. Lat. lib. 5. 9. Ubi noctu in templum censura auspicatur, atque de cælo nuntium erit, &c.
An Nuntiatum erit? Audio Turn. ita corrigere. H. St. Non dubito, quin vere, Quamvis & Cl. Thesauri Lipsiensis editorem, & IC Voss ad Catull. videam pro Borrichii sententia contra Cellarium stare. De Catulli loco dubium hæret. Forte tamen ipse Attis Nova nuntia intelligitur, qui se queritur eviratum Famulam Cybeles factum. Apud Tibull. sine dubio Adjectivum est τῷ Nuntia. Apud Plaut. Istunc legit Gronov. & Appul. p. 81. Stew. & Elmenh. 52. Signum adnuntium legitur, ab Adnuntius, vel Annuntius, a, um. Adj. Facessat igitur Nuntium. n.g.

NUNTIA, æ f. [ἀγγελος] Cic. 2. de Legib. 8.

Nuntia fulva Jovis miranda visa figura. Ex quodam poeta.

Fidissima nuntia meæ vocis. Ovid. 11. Met. 585.
Fama nuntia rerum lætarum. Ovid. 4. de Pont. 4. 15.
Veri nuntia fama. Virg. 4. Æn. 188.
Historia nuntia vetustatis. Cic. 2. de Orat. 36.
Iris nuntia Junonis. Ovid. 1. Met. 270.
Littera nuntia. Ovid. 6. Epist. 9.
Plaga nuntia rerum. Lucret. lib. 4. 708.
In his tamen, ut & plurimis prioribus exemplis, adjective sumi videtur.

NUNTIUS, a, um. Adj. Ovid. 16. Epist. 10.

Unde habes animi nuntia verba mei. V. Tibull 3. 4. 5. & in præcedd dict.

NUNTIO, [ἀγγέλλω, μηνύω, σημαίνω, ἀπαγγέλλω] āre. Monere, Significare tanquam per nuntium. Ter. Heaut. 1. 2. 10. Voluptatem magnam nuntias. Idem Hec. 3. 5. 19.

At istos invidos dii perdant, qui hæc libenter nuntiant.

Salutem nuntiare. Cic. 4. Att. 9. Misit ad me statim, qui salutem nuntiaret.
Nuntiare aliquid alicui ab alio. Plin. 1. Epist. 12. ad Calestrium Cucurri: perveneram in proximum, quum mihi ab eadem Hispulla Julius Atticus nuntiat, nihil jam ne me quidem impetraturum.
Nuntiare ad aliquem aliquid. Plaut. Most. 1. 3. 76.
Nuntiatur Romam, Nuntiatur domum. Cic. 11. Fam. 12. Ita Romam erat nuntiatum, ita persuasum omnibus, cum paucis inermis perterritis metu, fracto animo, fugisse Antonium.
Nuntiatum est nobis Cæsarem ad VIII Cal. Capuæ, &c. Mucius Cic. 9. Att. 15.
Nuntiatus est Sillos Italicus vitam inedia finisse. Plin. 3. Epist. 7.
Prælium nuntiare. Cæs. 5. Bell. Gall. 26.
Horam nuntiare. Martial lib. 8. 6.

Horas quinque puer nondum tibi nuntiat, & tum
Jam conviva mihi, Cæciliane, venis.

Nuntiare monstra, h. e. Res magnas & mirabiles. Cic. 4. Att. 7. pr. Nihil ἐπικαιρότερον epistola tua, quæ me sollicitum de Quinto nostro, puero optimo, valde levavit. Venerat horis duabus ante Chrysippus, mera monstra nuntiarat.
Ne sensus quidem vera nuntiant. Cic. 4. Acad. 79.
Nuntiatum illico mittere. Sallust. Jugurth. 108.

NUNTIANS, antis. Partic. ut, Legati nuntiantes. Justin. 18. 6. 1. & 23. 3. 5.

NUNTIĀTUS, a, um. Partic. ut, Res domi nuntiata. Justin. 43. 5. 9. Hac pugna nuntiata. Cæs. 2. Bell. Gall. 28 & 29.

NUNTIATIO, ōnis. f. [ἀγγελία] Cic. 2. Philip. 81. In quo primum incredibilem stupiditatem hominis cognoscite: quid enim? istuc, quod te sacerdotii jure facere posse dixisti, si Augur non esses, & Consul esses, minus facere potuisses? Vide etiam ne facilius; nos enim nuntiationem solum habemus: Consules & reliqui magistratus etiam inspectionem. conf. Ulpian. Dig. 3. t. 14. l. 7. & Tertull. de Carne Christi, cap. 4.

NUNTIĀTOR, ōris. m. Ulpian. in l. Prætor ait, & l. Stipulatio. D. de novi operis nuntiat. conf. Arnob. lib. 1. adv. & Tertull. ibid. cap. 7.

NUNTIATRIX, īcis. f. Cassiodor. 8. Epist. 14. Nuntiatrix redeuntis anni ciconia.

N U O

NUO, nui, nūtum, [νεύω] ĕre. apud veteres pro Velle ponebatur: proprie Nuere, est Signo capitis voluntatem suam ostendere.

NŪTUS, ûs m. [νεῦμα] Signum quod fit oculis, vel capite, vel manibus. Virg. 9. Æn. 106.

Annuit, & totum nutu tremefecit Olympum. Cic. 11. Fam. 22.

Nutus tuus potest hominem summo loco natum, summo ingenio, summa virtute, officiosissimum præterea & gravissimum, incolumem in civitate retinere.
Loquaces nutus. Tibul. lib. 1. 2. 21.
Aberrare nutu. In ABERRO.
Annuere nutum. In ANNUO.
Appellare nutu & significatione. V. APPELLO.
Consequi aliquid nutu. In CONSEQUOR.
Demonstrare aliquid nutu. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Dare signa nutu. Ovid. 1. Fast. 418.
Loqui nutu signisque. Ovid. 4. Met. 63.
Nutus, Voluntas, quæ hujusmodi signo declaratur, sive affirmando, sive negando. Plin. 1. Epist. 7. ad Octavium Rufum, Nam ego quoque simili nutu ac renutu respondere voto tuo possum. Cic. pro Quint. 94. Si fas est respirare P. Quintium, contra nutum, ditionemque Nævii.
Ad alicujus arbitrium nutumque totum se fingere & accommodare. Cic. in Orat. 24.
Convertere se totum ad voluntatem nutumque alicujus viri. Cic. 3. Fam. 10.
Degere ætatem sub nutu alterius. Lucret. lib. 4. 1116.
Docemur auctoritate nutuque legum coercere cupiditates. Cic. 1. de Orat. 194.
Expeditus ad nutum alicujus. Cic. de Arusp. Resp. 60.
Gubernari nutu atque arbitrio alicujus. Cic. 7. Verr. 34.
Observare nutus. In OBSERVO.
Pendere pecunias ad nutum alicujus. Cic. pro Lege Agrar. 2. 97.
Nutu atque verbo, non accurata quadam orationis copia, libertinos in urbanas tribus transtulit Ti. Sempronius. Cic. 1. de Orat. 38.
Nutus, [ῥοπή] Vergentia, & proclivitas, a Nuto, are. Cic. 1. Tusc. 40. Eam porro naturam esse quatuor omnia gignentium corporum, ut quasi partita habeant inter se & divisa momenta, ut terrena & humida suopte nutu & suo pondere ad pares angulos in terram & in mare ferantur: reliquæ, &c. Idem 1. de Finib. 19. Sive aliæ declinabunt, aliæ suo nutu recte ferentur.
Conglobata in sese nutibus suis terra. Cic. 2. de Nat. Deor. 98.
Nutus, pro Nutatione, motu, ruina. Valer. Flacc. 6. Argon. 182.

Quin gravior, nutuque cadens exterruit Idam. h. e. Motu corporis decidui.

NŪTO, [νευστάζω] āre. frequentat. Sæpe signum capitis facere. Plaut. Asin. 4. 1. 39.

Neque illa ulli homini nutet, nictet, annuat.

Nutare, pro Moveri aliquando accipitur, & quasi Ruinam minari. Unde Nutare ædificia dicimus, quum male solidata, ruinam minantur. Liv. 4. 37. extr. Altera ex parte nutant circumspectantibus galeæ, & incerti trepidant, applicantque se turbæ.
Arbores nutant. Plin. lib. 13. cap. 4.
Rami nutent pondere. Ovid. 2. de Arte Am. 263.
Turres. Lucan. 6. 136.
Victoria nutat, Sese in unam vel alteram partem inclinat. Auctor de Viris Illustr. cap. 16.
Urbs tanto discrimine nutabat. Tacit. 4. Hist. 52.
Fortuna nutat. Liv. 21. 44. extr. Aut vincere, aut, si fortuna nutabit, in prælio potius, quam in fuga mortem oppetere. Vetus codex habet Dubitabit, quem sequitur Gronov.
Animi nutant. Stat. 4. Theb. 197.
Timor nutat utroque. Stat. 8. Theb. 614.
Nutare in re aliqua, pro Dubitare. Cic. 1. de Nat. Deor. 120. Mihi quidem etiam Democritus, vir magnus in primis, cujus fontibus Epicurus hortulos suos irrigavit, nutare videtur in natura deorum. Idem 2. de Finib. 8. Nunc autem dico ipsum Epicurum nescire, & in eo nutare.

NUTANS, antis. Partic. [νευστάζων] ut,

Acies nutans. Tacit. 3. Hist. 40.
Curis nutantem Colchida vidit. Valer. 7. Argon. 653.
Domus nutantes pendent. Lucan. lib. 1. 494.
Machinamentum suspensum & nutans. Tacit. lib. 4. Hist. 30.
Platanus nutans. Catull. 65. 390.
Ruina mundi nutans. Lucan. 4. 393.
Vela carinæ nutantia. Lucan. 8. 48.

NUTATŪRUS, a, um. aliud Partic. [νεύσων] ut, Apex nutaturus supra agmina. Stat. 4. Silv. 4. 68.

NUTĀBUNDUS, a, um. Adj. Solin. cap. 27. Capite nutabundo. Salvian. 6. de Gubern. Dei, Ad gressum nutabundi.

NUTĀTIO, ōnis. f. [νεῦσις] Plin. lib. 11. cap. 37. A cerebro proficiscitur sonanus: hinc capitis nutatio.
Reipublicæ nutatio. Plin. Paneg. cap. 5.

NUTĀMEN, ĭnis n. Sil. 2. 399.

Albentes niveæ tremulo nutamine pennæ.

NUTĀBILIS, e. Adj. Apul. de Deo. Socr. Regni nutabilis suggestus.

N U P

NŬPER, Adv. [ἄρτι, ἀρτίως, ἐναγχος, νεωστί] Non longo hinc tempore. Neque vero ad horas refertur, sed vel ad paucos dies, vel ad paucos menses. Ter. Eun. 1. 2. 50. Mater mea illic mortua est nuper. Cic. de Amicit. 24. Qui clamores tota cavea nuper in hospitis & amici mei M. Pacuvii nova fabula?
Nuper indulgens in patrem, idem seværus in filium. Cic. 3. Off. 112.
Nuper admodum. Ter. Heaut. 1. 1. 1.

Quanquam hæc inter nos nuper notitia admodum est, Hæc verba usurpat Cic. 2. de Finib. 14. al. Nupera.

Nunc nuper. Plaut. Truc. 2. 4. 43.

Nunc hoc remisit nuper ad me epistolam,
Sese experturum quanti sese penderem. conf. Ter. Eun. prol. 9. V. NUNC supra.

Nuper, de Longiori tempore aliquando dicitur. Cic. 1. de Divin. 86. Neque ante philosophiam patefactam, quæ nuper inventa est, hac de re communis vita dubitavit.
Nuperrime, superl. Cic. 1. de Invent. 24. Primum te dicturum polliceri, aut ab adversarii dicto exordiri, & ab eo potissimum quod ille nuperrime dixerit, aut, &c.

NUPE.

Digitized by Google

Nupĕrus, a, um. Adj. Recens, novum. Plaut. Capt. 3. 5. 60.
Recens captum hominem, & noperum, & novitium.

Nupsia, æ. f. [Νοῦψια] Oppidum est ad Nilum fluvium, in tractu Syenitarum, cujus meminit Plin. lib. 6. cap. 29.

Nupsis, is. f. Oppidum est Arabiæ, Nomadibus proximum, de quo Plin. lib. 6. cap. 100.

Nupta, **Nuptiæ**. **Nuptus**, &c. V. nubo.

N U R

Nursia, æ. f. [Νυρσία] Sabinorum civitas, auctore Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Hodie *Norcia*. Nursia, inquit Servius, Piceni civitas, a Virgilio Frigida dicta, aut re vera: aut certe venenosa, & nocens. Gracchi namque ubique in concionibus suis Nursinos sceleratos appellaverunt: & scimus amare Virgilium historiarum rem per transitum tangere. Hæc Servius ad illud Virg. 7. Æn. 716.
— quos frigida misit
Nursia, & Hortinæ classes, populique Latini. Nugæ. Nam Habitata pruinis Nursia. Sil. lib. 8. 418.

Nursīnus, a, um. Adj. Martialis lib. 13. 20.
Nursinas poteris parcius esse pilas. de Rapis loquens.

Nŭrus, ûs. f. [νυὸς] Filii mei uxor. Cic. 2. Philip. 58. Rejecta mater amicam impuri filii, tanquam nurum, sequebatur. Ter. Hec. 2. 1. 4.
Itaque adeo uno omnes animo socrus oderunt nurus.
Digna nuros socero Ovid. 3. Epist. 73.
Nurus sæpe ponit Ovidius tantum pro Sexu; at 2. Met. 366.
Excipit, & nuribus mittit gestanda Latinis. i. e. Feminis Latinis.
Nurus, pro Sponsa aliquando ponitur. Martial. lib. 4. 74.
Atque inter Latias gloria prima nuros. Budæus. [Immo etiam hic pro Femina, seu Nupta, ἁπλῶς posuit poeta, ut sæpe alias. V. lib. 10. Epig. 6.

N U S

Nūs, Gr. νοῦς, Sapientia. V. Vet. Interp. Iren. 1. 2. Mart. Capell. n.
Per vos vigil decensque nus mentis ima complet.

Nuscitio, ōnis. V. luscitio.

Nuspiam, Adv. Gell. 5. 4. Librarius in quodvis pignus vocabat, ni in una nuspiam litera delictum esset. al. Uspiam. V. Bottich. Cogit. p. 182. & Sciopp. Animadvers. in Voss.

Nusquam. [οὐδαμοῦ, μηδαμοῦ] Adv. in loco & ad locum: id est Nullo in loco. Ter. Eun. 4. 3. 18. Ille autem bonus vir nusquam apparet. Cic. 4. Acad. 103. Quæ nusquam alibi esset.
Uspiam & Nusquam, contraria. Cic. 1. de Legib. 42. Lex est recta ratio imperandi, atque prohibendi, quam qui ignorat, is est injustus, sive est illa scripta uspiam, sive nusquam.
Nusquam abero. Virg. 2. Æn. 620.
Nusquam cunctabundus. Tacit. 1. Ann. 7.
Nusquam aut nullum fore. Cic. de Senect. 79. Nolite arbitrari, ô mihi carissimi filii, me, quum a vobis discessero, nusquam, aut nullum fore.
Nusquam tum fides. Virg. 4. Æn. 373.
Nusquam, ad locum. Ter. Eun. 2. 2. 50.
Detineo te, fortasse tu profecturus alio fueras?
P. Nusquam. Cic. 10. Fam. 32. Et provinciam in otio, & exercitum in mea potestate tenui: finibus meæ provinciæ nusquam excessi.
Nusquam ventum aut abitum sine causa putetur. Auctor ad Herenn. lib. 2. 3.
Nusquam pedem. Ter. Adelph. 2. 2. 19.
Nusquam gentium, i.e. Nusquam omnino. Abundare & Gentium ait Donatus. Ter. Adelph. 4. 2. pr.
Næ ego homo sum infelix, primum fratrem nusquam invenio gentium.

N U T

Nuto, are. V. nuo, ĕre.

Nūtrio, ivi vel ii, itum, [τρέφω, αιτίω, σιτίζω, τιθηνέω, τιθηνίω] Ire. notæ significationis. Plin. lib. 11. cap. 40. extr. Balænæ, vitulique mammis nutriunt fetus. Marini sc.
Vento nutritur ignis. Ovid. Rem. Amor. 807.
Nutrire vinum, quod & Curare dicimus. Columel. lib. 12. cap. 30. Quanto major æstus erit, eo sæpius convenit vinum nutriri, refrigerarique, & ventilari. Eleganter, inquit Turnebus, vinum medicamento curatum nutriri dicit.
Pax nutrit Cererem. Ovid. 1. Fast. 704.
Amorem longum male nutrit. Ovid. 3. de Arte Am. 579.
Audacias aliquorum nutrire. Cic. in Sallust. 1. Multi privatorum audacias nutriverunt, ego nihil timui nisi leges.
Favorem. Sil. lib. 7. 497. al. Furorem.
Ignes suos. Ovid. 6. Met. 493.
Morbos. Celsus lib. 6. cap. 6. de oculorum gravioribus morbis.
Vires. Celsus lib. 3. cap. 23. Mediis autem diebus vires ejus erunt nutriendæ.
Ulcus. Celsus lib. 5. cap. 26. Repurgatumque ulcus, sicut cetera, nutriendum est.
Nutrire in filio damnum naturæ. Liv. 7. 4. extr.
Nutritor, futurum imperativi passivi, pro præsente activi posuit Virg. 2. Georg. 425.
Hoc pinguem, & placitam Paci nutritor olivam. Servius.

Nutriens, entis. Partic. Vulg. Interp. Matth. 24. 19. Væ prægnantibus & nutrientibus. In Gr. est θηλαζούσαις.

Nutrītus, a, um. Partic. [τεθραμμένος] ut, Perino lacte nutritus. Ovid. 3. Trist. 11. 3.
Nutritæ sanguine fruges. Petron. cap. 120.

Nutrītus, ûs. m. [θρέψις] Nutrimentum. Plin. lib. 28. cap. 24. Multi senectam longam mulsi tantum nutritu toleravere.
Nutritus pius & maternus. Senec. in Consolat. ad matrem.

Nutrītor, ōris. m. [τροφεύς] Qui nutrit. Suet. de Clar. Gramm. cap. 7. M. Antonius Gnipho, ingenuus in Gallia natus, sed expositus, a nutritore suo manumissus. Dracont. in Hexaem. 365.
Et generata vigent sub nutritore Tonante.
Puellæ nutritor. Claud. in Eutrop. 1. 104.
Equorum nutritor Pholoes. Stat. 10. Theb. 228.

Nutrix, īcis. f. [θρέπτειρα, τιτθή, τιθήνη, τροφός] Quæ nutrit. Ter. Eun. 5. 2. 53.
Nutricem accersitum iit, quæ illam aluit parvolam.
Nutrices & pædagogi jure vetustatis plurimum benevolentiæ postulant. Cic. de Amicit. 76.
Almæ nutricis blanda ac infracta loquela. Lucret. lib. 5. 231.
Regia nutrix natorum Priami. Virg. 5. Æn. 645.
Cum lacte nutricis errorem aliquem sugere. Cic. 3. Tusc. 2.
Inferunt mansa omnia in os pueris infantibus nutrices. Cic. 2. de Orat. 162.
Nutrices, Comites etiam adultarum virginum erant. Liv. 3. 44.
Nutrix, pro Matre. Varro, Ut desiderium possint ferre nutrices. i. e. Matres quæ eos nutricant.
Oratoris nutrix. Cic. in Orat. 37. Laudationum, scriptionum, & historiarum, &c. reliquarumque rerum formam, quæ absunt ab forensi contentione, &c. non complectar hoc tempore. non quo negligenda sit: est enim illa quasi nutrix ejus oratoris, quem informare volumus, &c.
Leonum nutrix tellus Jubæ. Hor. 1. Carm. 22. 16.
Discordia nutrix belli. Claud. 1. in Ruff. 30.
Curarum nutrix nox. Ovid. 8. Met. 81.
Nutrices arbores glandiferæ dicuntur, Plin. procem lib. 16.
Nutrix, pro Seminario (inquit Budæus) in quo tenella adhuc semina depanguntur, deponunturque. Plin. lib. 17. cap. 10. Omnia ea non statim moris est in sua locari, sed prius nutrici dari, atque in seminaria adolescere, iterumque migrare.
Nutrix, alia significatione usurpat Catullus, Argon. 62. 18.
Illaque atque alia viderunt luce marinas
Mortales oculi nudato corpore nymphas,
Nutricum tenus exstantes e gurgite cano. i. e. Mammarum.

Nutrīcŭla, æ. f. dimin. [θρεπτήριον] Hor. 1. Epist. 4. 8.
Quid voveat dulci nutricula majus alumno, &c. Suet. August. cap. 94.
Fabulæ nutricularum. Quintil. lib. 1. cap. 9.
Casam nutriculam vocavit Quintil. Decl. 13. Ubi quis nutritus fuit.
Regionem. Juven. 7. Sat. 149.
Gallia, vel potius, nutricula causidicorum,
Africa, &c.
Seditiosorum nutricula, homo. Cic. in Vatin. 4. Venisti iratus omnibus, quod ego simul ac te aspexi, prius quam loqui cœpisti, quum ante Gellius, nutricula seditiosorum omnium, testimonium diceret, senis atque providi.
Musicæ suavis nutricula arundo. Apul. 6. Miles. p. 178. Elmenh.
Prædiorum nutricula. Cic. 11. Philip. 12. His, quasi præter dotem, quam in civibus malis acceperant, agrum Campanum largitus est Antonius, ut haberent reliquorum nutriculas prædiorum: quibus utinam contenti essent: ferremus: etsi tolerabile non esset.

Nutrīmen, inis. n. [θρέμμα] Ovid. 15. Met. 354.
Naturæque suum nutrimen deerit edaci.

Nutrimentum, i. n. [θρέμμα, ανατροφή, χιλός] Alimentum. Cic. in Orat. 42. Sed quod educata hujus nutrimentis eloquentia est, ipsa se postea colorat & roborat. Suet. Calig. cap. 9. Quantum per hanc nutrimentorum consuetudinem favoris & gratiæ valuerit. i. e. Quod in castris educatus sit, ut ait Budæus.
Nutrimenta ignis. Valer. Max. lib. 3. cap. 2. Virg. 1. Æn. 176.
Suscepitque ignem foliis, atque arida circum
Nutrimenta dedit, rapuitque in fomite flammam.
Nutrimentum, pro Eo qui alitur. Valer. lib. 9. cap. 3. ext. 2. Digna nutrimenta, quæ in exitum patriæ suæ, ut evenit, converterentur. Loquitur de filiis Amilcaris.
Nutrimenta, orum, pro Ipsa nutricatione posuit Suet. August. cap. 6. Nutrimentorum, inquit, ejus ostenditur adhuc locus, in avito suburbano juxta Velitras, permodicus.

Nutrimentālis, e. Adj. Const. Afer de N. H. Nutrimentalia membra.

Nutrībĭlis, e. Adj. [τρόφιμος] Cæl. Aurel. Tard. 4. 3. Cibi nutribiles.

Nutritōrius, a, um. Adj. Theod. Priscian. de Diæt. cap. 3. Lac omne nutritorium est.
Nutritoriæ cunæ. Augustin. Confess. 12. 27.

Nutritius, vel **Nutricius**, a, um. Adj. [θρεπτικός] Qui nutrit. Columel. lib. 3. cap. 13. Ne incrementa duritia sua reverberet, sed tenero velut nutritio sinu recipiat, & cælestes admittat imbres.
Alimenta nutrina. Firmic. 3. 16.

Nutritius, i. m. Qui nutrit, sive qui curam habet infantiam & adultorum ut vivant. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 107. Nutritius ejus pueri eunuchus. Varro R. R. 2. 1. Quia Faustulum nescit pastorem, fuisse nutritium, qui Romulum & Remum educavit. Gloss. Gr. Lat. τροφεύς, Nutritor, Educator, Altor, Nutricius. In iisdem, τρόφιμος, ὁ τροφεύς, Alumnus, Nutricius. Et Lat. Gr. Nutricius, τροφεύς.

Nutritium, i. n. Senec. Consol. ad Helv. cap. 17. Illius pio maternoque nutritio per longum tempus æger convalui.
Nutritis ducere ab aliquo. Plur. Arnob. lib. 3.
Omnia infantum nutritia. Manil. 3. 131.

Nutricia, orum. n. pl. [θρέπτρα] vocamus Nutricis mercedem: ut apud Ulpianum. in l. 1. ad finem, D. de variis & extraordinariis cognitionibus. Græce τροφεῖα dicuntur. V. trophima.

Nutrīco, [ψωμίζω] āre. Idem quod Nutrire. Plaut. Merc. 3. 1. 12.
Nec pecua ruri pascere, neque pueros nutricare. Varro 2. de R. R. cap. 8. Quum peperit equa mulum aut mulam, nutricantes educamus. Idem 2. 4. Nutricare porcos. Petron. Fragm. cap. 77. pr. Tu viperam sub ala nutricas. conf. Arnob. lib. 1.

Nutricor, [σιτίζω] āri. depon. Idem. Cic. 2. de Nat. Deor. 86. Omnium autem rerum, quæ natura administrantur, seminator, & sator, & parens (ut ita dicam) atque educator, & altor est mundus, omniaque, sicut membra sua, & partes suas, nutricatur & continet. Apul. Apol. Eum paupertas nutricata est.
Passive, Varr. R. R. 1. 23. Ea sole nutricantur.

Nutricatio, ōnis. f. [ανατροφή] Varro 1. de R. R. cap. 44. Dicetur, inquit Agrius, de tertio gradu, de nutricationibus atque alimoniis eorum. Gell. lib. 12. cap. 1. Munus nutricationis. Apul. 2. Dogm. Plat. Puerorum nutricationes.

Google

Nutricātus, ûs. m. Idem. [illegible] Plaut. Mil. 3. 1. 54.

O lepidum fenicem, fi quas memorat virtutes habet:
Atque equidem plane eductum in nutricatu Venerio. Varr. 1. de R. R. cap. 47. & 3. 9. conf. Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 11.

Nutus, V. nuo.

N U X

Nux, nŭcis. f. [κάρυον, [illegible]] generale nomen eft omnibus, quæ duro operimento teguntur, ut funt Amygdalæ, Avellanæ, & hujufmodi. Plin. lib. 15. cap. 22. Ceteris quicquid eft, folidum eft, ut in avellanis, & ipfo nucum genere, quas antea Abellinas patrio nomine vocabant.
Nux, a Nocendo dicitur. Ovid. de Nuce arbore, in poëmate Nux infcripto 61.

Me, fata ne lædam, quoniam fata lædere dicor,
Imus in extremo margine fundus habet.

Cortex viridis nucis. Tibul. lib. 1. 8. 44.
Fetus nucis. Virg. 2. Georg. 69.
Avellana nux, feu Prænestina, quæ eadem eft, ex arbore eft quæ Corylus dicitur. Hanc autem nucem Græci Ponticam vocant. Macrob. lib. 3. Saturn. cap. 18. V. feq. dict.
Calva nux, Nux eft avellana, vel Pontica. Hoc ex veteri quodam lexico eruiffe fe dicit Turnebus Adverf. 20. 6. extr. In quo fic fcribitur, Calvæ Ποντικὰ, [illegible]. [i. e. Frixa, quod quo pertineat nefcio. Calvas ab Avellanis diftinguit Cato R. R. cap. 8. Etiam in Glofl. Lat. Gr. Nux avellana, [illegible].
Caftaneæ nuces. Virg. 2. Ecl. 52.
Græca nux. Columel. de Arborib. cap. 22. Nucem Græcam ferito Arcturi figno. Quidam dicunt effe amygdalam, argumento Plinii lib. 15. cap. 22. quum de amygdala loquitur, Hæc arbor (inquit) an fuerit in Italia Catonis ætate, dubitatur, quoniam Græcas nominat. V. Cat. R. R. cap 8. Macrob. 3. Saturn. cap. 18 Nux Græca hæc eft, quæ & amygdala dicitur. Sed & Thafia eadem nux vocatur.
Juglandes nuces, quæ & Regiæ dictæ funt. Plin. lib. 15. cap. 22.
Minimæ. Juven. 5. Sat. 143. Avellanas interpretantur.
Pineæ nuces, Quas pinus arbor gerit. Martial. lib. 13. 25.
Perfica nux, vel Nucipersica. Martial. lib. 13. Lemm. 46.
Nuces amaræ, apud Celfum lib. 4 cap. 7. & alibi frequenter, nihil aliud funt, quam quas vulgo Amygdalas amaras vocant.
Ocellata nux. V. OCELLATUS, vel Lex. Pitifc.
Perficum quod vulgo vocatur, Mollufca nux dicitur, fcilicet quod ceteris nucibus mollior fit. Macrob. lib. 3. Saturn. cap. 18. Perottus Macrobio refragatur.
Saturnaliciæ nuces. V. And. Senftleb. libell. de Alea vett.
Caffa nuce pauperare aliquem. Hor. 2. Serm. 5. 36. i. e. Re viliffima.
Conficere nucem. V. CONFICIO.
Dare nuces pueris. Catul. in Epithal. Juliæ, 59. 131. V. Relinquere nuces, infra.
Frangere nucem. Cic. 2. de Orat. 266.
Frangat nucem, qui e nuce nucleum effe vult. Qui commodum appetit, ne fugiat laborem. Hanc fententiam Plautus figura fane quam proverbiali extulit, in Curc. 1. 1. 55. Erafmus.
Legere nuces. Cic. 2. de Orat. 265.
Relinquere nuces, eft Omiffis ftudiis ac nugis puerilibus ad graviora, magifque feria converti. Perf. 1. Sat. 10.

— & nucibus facimus quæcunque relictis,
Quum fapimus patruos.

Translata metaphora, vel a vetufta nuptiarum cærimonia, in quibus fponfus, uxorem ducens nuces fpargebat, utpote jam pueritiæ renuntians: vel certe a puerorum lufibus, qui nucibus peraguntur, ductum proverbium videri poteft. Hæc Erafmus. V. Catull. l. c. & Martial. lib. 5. 135. & Feft. in Nuces.
Spargere nuces. Virg. 8. Ecl. 29. de eadem re. V. Serv. in loc.
Nux, Arbor nuces ferens, [καρύα] in Poëm. Ovid. & apud Rei rufticæ auctores paffim.
Dejecerit Eurus annofam fi forte nucem. Juven. 12. Sat. 119.

Nŭcŭla, æ. f. dimin. Minuta nux. Unde & Prænestini Nuculæ appellati funt. V. Feft. conf. Plin. 15 22.

Nucella, æ f. ut, Nucella cocta. Apic. V. Barth Adverf. 32. 18.

Nuceus, a, um. Adj. [καρύινος] Quod eft ex nuce. Plin. lib. 16 cap. 39. Ulmeam, pineam, nuceam, hanc atque aliam materiam omnem quum effodies, Luna decrefcente eximito poft meridiem. Onomaft. Vet. [illegible], Nuceus. [Scribendum [illegible].

Nucētum, i. n. Locus confitus nucum arborum frequentia. Stat. 1. Silv. 6. 12.

Quicquid nobile Ponticis nucetis,
Fecundis cadit aut jugis Idumes.

Nuces Ponticas intelligit, quæ & Prænestinæ, & Avellanæ dicuntur.

Nucĭnus, a, um. Adj. ut, Menfæ nucinæ. Vet. Scholiaft. Juven. 11. Sat. 119.

Nucālis, e. Adj. Cæl. Aurel. Acut. 2. 37. Palmulæ nucales, quas caryotas appellant.

Nucĭpersicum, i. n. V. Lemma Martial. 13. 46.

Nucĭprūnum, i. n. Prunum infitum nuci. Plin. lib. 15. cap. 13. Peculiaris impudentia eft nucibus infitorum, quæ faciem parentis, fuccumque adoptionis exhibent, appellata ab utroque nucipruna.

Nucifrangĭbŭlum, i. n. joco appellat Plaut. Dentem, in Bacch. 4. 2. 16.

Cum ego hujus verba interpretor, mihi cautio eft,
Ne nucifrangibula excuffit ex malis meis.

Nucămentum, i. n. Aliquid nucis flori fimile. Plin. 16. 10. Nucamenta (abietis) fquamatim compacta. V. fuo loco.

Nucleus, i. m. [πυρήν] Quod tenerum in nucibus includitur. Plin. lib. 12. cap. 9. Pomum intus fimile contortis nucleis. Idem lib. 9. cap. 35.
Concidere nucleum dentibus. V. CONCIDO.
Nucleum amifi, Proverbium. Plaut. Capt. 3. 4. 122.

Nucleum amifi, reliquit pignori putamina.

Verba funt Hegionis, ubi refciviffet fibi impofitum effe, & herum amiffum pro fervo, fervum pro domino retentum, is enim ex quo fructus exfpectabatur, aufugerat, eo relicto, ex quo nihil emolumenti poterat capi. Erafmus.
Nuclei olivarum, Teftæ. Ulpian. in l. Carbonum. D. de Verborum fignificat.
Nucleus, Allii fpicæ. Multis enim fpicis feu nucleis compactum eft allii caput. Plin. lib. 19. cap. 6. Allium tenuiffimis, & quæ feparantur, in univerfum velatur membranis: mox pluribus coagmentatur nucleis, & his feparatim veftitis.
Nucleus pinguitudinis. Plin. lib. 17. cap. 6.
Nucleus ferri, Chalybs. Plin. lib. 34. cap. 14.
Nucleus acini, quod Vinaceum appellat Columella. Plin. lib. 23. cap. 1.

Nucleātus, a, um. Adj. Scribonius Largus, Compof 233. Uva paffa, nucleata, contufa ac mifta. [Legendum videtur Enucleata. i. e. Exacinata, ut barbari loquuntur.

N Y C

Nyctălops, ōpis. Adj. [νυκτάλωψ] Qui videt interdiu, occidente autem fole cernit exilius, noctu nihil. Hic etiam Lufciofus dicitur a Latinis. Plin lib. 8. cap. 50. Caprinum jecur fi vefcantur, reftituit vefpertinam aciem his, quos nyctalopas vocant. Idem dicit lib. 28. cap. 11. V. LUSCIOSUS, & Non. 2. 512.

Nyctalōpia, æ. f. Vitium ipfum eft, ut Myopia. Diofcorides tamen Nyctalopa pro Vitio identidem accipit. Budæus. conf. Ifidor. 4. 8.

Nyctalops, ōpis. m. [νυκτάλωψ] Herba. Plin. lib. 21. cap. 11. Eandem vocari chenomychon, quoniam anferes a primo confpectu ejus expavefcant: ab aliis nyctalopa, quoniam e longinquo noctibus fulgeat. De nyctegreto. q. V.

Nyctegrĕsia, [νυκτεγερσία] Lat. Noctifurgium. Ea Homeri rhapfodia vocatur, qua maximo metu perculfis omnibus & confternatis ob offenfionem pugnæ, noctu in caftris ab Agamemnone excitantur a ftratis duces, & ad confilium vocantur. V. Egretus apud Feft. Scilicet unius litteræ trajectione, pro νυκτεγερσία.

Nyctegrĕtus, i. m. vel Nyctegreton, i. n. [νυκτέγρετον] Herba, de qua fic Plin. lib. 21. cap. 11. Nyctegretum inter pauca miratus eft Democritus, coloris ignei, foliis fpinæ, nec a terra fe attollentem, præcipuam in Gedrofia narrat. Erui poft æquinoctium vernum radicitus, ficcarique ad Lunam XXX diebus, ita lucere noctibus. Magos Parthorumque reges uti hac herba ad vota fufcipienda. Hæc ille. V. dict. præcedd.

Nyctēlius, a, um. Adj. [Νυκτέλιος] Nyctelius vocatus fuit Bacchus, quod facra ejus noctu fiebant: νὺξ enim nox eft, τελέω perficio.
Nyctelius pater, Bacchus. Ovid. 1. de Arte Am. 567.
Latex Nyctelius, Vinum. Senec. OEdip. 492.

Nyctĕris, ĭdis. f. [νυκτερίς] Vefpertilio, tam minutos habens pedes, ut eis carere videatur. Plin. 11. 47.
Nycteris, h. e. Vefpertilio, dictus eft Chærephon philofophus: propterea quod philofophando expalluiffet, & fupra modum emaciatus effet. Suid.

Nycteus, duarum fyllabarum, Nycteos, vel Latine Nyctei, m. [Νυκτεύς] Rex quidam fuit, pater Antiopes. Propert. lib. 3. 15. 12.

Nycteos Antiopen, &c.

Nyctēis, ĭdis. [Νυκτηίς] patronym. f. Propertius lib. 1. 4. 5.

Tu licet Antiopæ formam Nycteidos, &c. Ovid. 6. Met. 111.

Nyctĭcŏrax, ăcis. m. [νυκτικόραξ] Corvus nocturnus. D. Hieronymus in fine epift. ad Suniam & Fretelam. Nycticoracem dicit effe, quam vocamus Noctuam. conf. Paul. Nolan. Epift. 40. cap. 6.

Nyctĭmĕne, es. f. [Νυκτιμένη] Filia Nyctei, quo etiam nomine dicta eft avis quædam, in quam converfa, Nyctimene fertur. Quæ quoniam cum patre concubuerat, facinus recognofcens in filvas aufugit, & in noctuam converfa, lucem odit, noctu tantum volitans. A Græcis appellatur γλαύξ. V. Ovid. 2. Met. 591. & 594.

Nyctĭmus, i. m. [Νύκτιμος] Filius Lycaonis, quem interfectum Jovi fe invifenti epulandum præbuit. Clem. Alex. Admon. ad Gent. f. 18.

Nyctoris, Regina Babyloniæ: quæ, tefte Herodoto, lib. 1. poft Semiramin regnavit fola. Apud ipfum Herodotum fcribitur Nitocris.

Nyctostrătēgus, i. m. [νυκτοστρατηγός] Præfectus vigilum, qui armati noctu urbem perluftrant. Arcad. l. ult. §. 1. ff. de mun. & honor. t. 4. l. 18. V. Panciroll. de Magiftr. Municip. cap. 24.

N Y M

Nympha, æ. f. [νύμφη] Latine Sponfa dicitur. Pro Uxore ponitur ab Ovid. 6. Epift. 27.

Grata ferunt nymphæ pro falvis dona maritis.

Sponfæ nymphæ dictæ [illegible]: quia nunc vifendas fe præbent, cum antea prodierint obtectæ. V. Salmuth. in Panciroll. Deperd. P. 1. tit. 10.
Nymphas antiqui aquarum deas effe putaverunt, quafi lympharum numina: quippe veteres Græci nympham dicebant, quam nos mutatione unius litteræ lympham, hoc eft aquam. Aliquando Nymphæ dicuntur Mufæ, quod aqua currendo muficos fonus efficiat. Hinc fæpenumero e poetis invocantur. Virg. 7. Ecl. 21.

Nymphæ, nofter amor, Libethrides.

Cic. 3. de Nat. Deor. 43. Suntne etiam Nymphæ deæ? Et pro Milon. 74. Ædem Nympharum incendit.
Nymphæ aliæ in nemoribus habitant: & hæ a Græcis Ἀλσηίδες, id eft Nemorales appellantur: aliæ in aquis, quæ Naides & Hydriades communi & generali nomine dicuntur. Sed harum aliæ funt κρηνίδες Græce, Latine Fontanæ nominantur: aliæ Ἐποταμίδες, licet has Fluviatiles appellare: funt & aliquæ Ἐπιμηλίδες, quibus pecora funt curæ: nonnullæ etiam Ὀρεάδες, quæ montes incolunt. Ex Lambino.
Nympharum aliæ Commotiles dictæ, aliæ Corycides, Dodonides, Dorides, Dryades, Hamadryades, Hyades, Ifmenides, Lelegeides, Lemoniades, Limnades, Limnæ & Limnacides, Naiades, Napææ, Nereides five Nerinæ, Nyfeides, Oceanitides, Oreades, Phaetontiades, querquetulanæ, terreftres, uraniæ; de quibus omnibus V. Lex. Pitifc.
Genitor Nympharum, Oceanus. Catul. in Gell. 85. 6.
Templa filveftria Nympharum. Lucret. lib. 5. 947.
Agreftes. Virg. 3. Æn. 34.
Avernales. Ovid. 5. Met. 540.
Faciles. Virg. 3. Ecl. 9.
Simplices. Hor. 2. Carm. 8. 14.
Teneræ. Ovid. 11. Met. 153.
Nymphæ, dicuntur Apes quum primum formam cœperint habere. Plin. lib. 11. cap. 16.

Digitized by Google

Nymphæum, I. n. [νυμφαῖον] dicitur & Lavacrum & balneum. Julius Capitol Gord. cap. 32. Opera Gordiani Romæ nulla exstant, præter quædam nymphæa, & balneas. Plin. lib 35. cap. 12.

Est item Fanum Nympharum, & Locus celebrandis nuptiis. Tales basilicas undecim fuisse Romæ testatur Panciroll. conf. Salmoth. Deperd. P. 1. tit. 19. & Lex. Pitisc.

Portus etiam supra Lissum, a Cæsare memoratus, 3. Bell. Civil.26. Est & Nymphæum, Proconnesi promontorium. V. Plin. 5. 32.

Nymphæa, æ. f. [νυμφαία] Herba Heraclia, quæ Venerem extinguit: a Nympha, hoc est aqua dicta, quod aquis gaudeat. Plin. lib. 26. cap. 10. Et lib. 25. cap. 7. Ruellius eam dicit esse, quæ officinis vulgo *Nenuphar* dicitur.

Nymphæus, i. m. [νυμφαῖος] Italiæ fluvius juxta Velitras. Auctor Raphael Volaterranus.

Nymphæum montem semper ardere, ejusque craterem bitumen egerere omnium dilutissimum, Strabo auctor est lib. 7.

Nymphasēna, æ. f. Gemma, urbis & gentis Persicæ nomen habet, similis hippopotami dentibus. Plin. lib. 37. cap. 10.

Nymphides, um. f. pl. [νυμφίδες] Genus calceamentorum muliebrium, de quibus Cælius lib. 28. cap. 17.

Nympholepti, orum. m. pl. [νυμφόληπτοι] dicuntur quasi Nympharum spiritu correpti: Iidem Lymphati quoque vocantur. V. in LYMPHA.

Nymphon, ontis. m. [Νύμφων] Vir quidam Colophonius, de quo Cic. 2. Q. Frat. n. 2. Ego nugas maximas omni mea comitate complexus sum, Nymphontem etiam Colophonium.

N Y S

Nȳsa, æ. f. [Νῦσα] Urbs Arabiæ, apud quam (ut Diodorus 3. 64. ait) Bacchus educatus a Nymphis fuit. Unde & Nysæus dictus est, ac cognominatus Dionysus, a Jove scilicet & Nysa nomen accipiens. conf. Mela, 3. 7. & Curt. 8. 10. 12.

Nysa etiam non tam Mons, quam Civitas in India est, a Libero patre (ut refert Strabo lib. 15.) condita, carminibus poetarum celebratissima. V. Herodot. lib. 2. & Justin. 12. 7. 6. Scribitur & Nysæa.

Alia est Nysa in Bœotia apud Homerum.

Alia apud Plinium 5. 29. in Caria. Hujus meminit Strabo lib. 14. & ad Mediterranea supra Tralles collocat, ad orientem, monti accubantem; ubi & claros ejus cives memorat complures. Scribitur etiam Nyssa, littera geminata.

Est apud Strabonem Vicus etiam in Helicone: apud Ptolemæum in Lycia & Ionia: & apud Stephanum in Thracia q. V. conf. Spanh. de Num. diss. 4.

Vertex celsus Nysæ. Virg. 6. Æn 806.

Nysæ nomen habuisse dicitur alter e verticibus Parnassi. V. Interpr. ad Juven. 7. Sat. 64. & Sil. 7. 198. Hinc Parnassus Lucano 5. 73. est,

Mons Phœbo Bromioque sacer.

Nysēïs, idos. [Νυσηΐς] patronym. f. ut, Nyseides nymphæ, Ovid. 3. Met. 314. quæ Bacchum educarunt.

Nysēïus, a, um. Adj. [Νυσήϊος] ut, Juga Nyseia apud Lucan. lib. 8. 801.

Nȳseus, dissyll. [Νυσεύς] dictus est Bacchus. Ovid. 4. Met. 13.

Nysiăcus, a, um. Adj. Bacchicus. ut, Nysiaci flores. Mart. Capell. lib. 2.

Nysias, ădis. patronym. f. [Νυσιάς] ut, Nymphæ Nysiades, apud Ovid. 3. Fast. 769. positum pro gentili.

Nysigĕna, æ. m. [Νυσιγενής] Qui in Nysa natus est. Catul. Argon. 62. 252.

At parte ex alia florens volitabat Iacchus,
Cum thyaso Satyrorum, & Nysigenis Silenis.

Nysion, i. n. [νύσιον] Hedera. Apul. de Herb. cap. 98. conf. seq. dict.

Nysios, a, um. Adj. [Νύσιος] Arnob. lib. 5. Nysius & Semeleius pater. Plin. lib. 16. cap. 34. Hedera coronis poetæ utuntur, quidam Nysiam, alii Bacchicam vocant.

Nysæi, orum. m. pl. [Νυσαῖοι] Habitatores Nysæ urbis: de quibus meminit Cic. 13. Fam. 64. Deinde Nysæos, quos Nero in primis habet necessarios, diligentissime tuetur ac defendit, habeas tibi commendatissimos.

Nysæus, vel Nysēus, a, um. Adj. [Νυσαῖος] ut, Chori Nysæi. Propert. lib. 3. 17, 22.

Palmes Nysæus, o Vitigineus. Sil. lib. 7. 198.

Nysa, æ. m. Proprium hominis. Cic. 3. de Nat. Deor. 58. Dionysos multos habemus, primum Jove & Proserpina natum: secundum Nilo, qui Nysam dicitur interemisse.

Nysæa, æ. f. teste Herodoto & Curtio, Urbs clarissima in India, a Libero patre condita, sub radicibus montis quem Meron vocant. V. NYSA.

Nysisus, V. NISYRUS.

Nyssa, æ. f. [νύσσα] Repagulum unde cursores moventur. A νύω, inclino: quod quum metam attigerit, inclinentur.

Nysus, V. NISUS.

O

LITTERA rotundo ore proferenda, etiam rotunda figura exprimitur apud plerosque populos. Apud Græcos duplicem sortitur figuram & quantitatem, o breve, & ex ea geminatam o magnum: ο, ω.

Eandem in Alphabeto sedem inque numerando potestatem habet quam ע Aïin Hebræorum. Utraque enim septoagenarium designat. Unde sunt qui haud inscite autumarunt & illud elementum Hebraicum eadem olim potestate fuisse insignitum. Quid quod Aïin & Fontem & Ocellum propria significatione exprimat, & ad rotunditatem soni nonnihil alludere videatur?

De mutatione hujus vocalis agit Priscianus lib. 1. p. 553. quem longum foret exscribere, consulere tamen utilissimum. Confer etiam Quintil. 1. 4.

Cum U maximam habet necessitudinem, unde pleraque, quæ apud Græcos nominativum in O terminant, O in U convertunt apud Latinos; ut κύρος, Cyrus, &c. Quintil. lib. 1. cap. 4. Quid o, atque u permutatæ invicem? ut Hecoba, & notrix: Culchides, & Pulyxena scriberentur. Quod hic Quintilianus dicit, multis monimentis veterum probat Pierius in suis castigationibus in Virgilium: in quibus se scriptum vidisse testatur Donu pro Dono, Annos pro Annos, Copressu pro Copresso. Sic Frundes pro Frondes apud antiquiores Latinos. Angustoque freto, Lucret. 1. 720. pro Fretu. Vicissim vetustissimis Italiæ populis quibus U non erat in usu Poblicom pro Publicum, Hercolem pro Herculem; maximeque digamma antecedente, ut Servos, Volgus, Davos.

O pro Au, ut Plodo, Plostrum, Codex.

O & I. ut Olli pro illi.

O. Officium. Olla, Omnis, Optimus, Ordo, Ostendit.

O. C. Ordo clarissimus. O. C. S. Ob cives servatos.

O. D. S. M. Optime de se merito.

O. E. B. Q. C. Ossa ejus bene quiescant condita.

O. F. N. D. Omni fide numini dedicat.

O. H. F. Omnibus honoribus functus. O. H. S. S. Ossa hic sita sunt.

O. L. Ollam legit, vel locavit.

O. M. Optima merito, Optimo maximo. O. M. D. S. Optime merita de se. O. M. S. Optimo maximo sacrum.

O. O. Ordo optimus.

O. P. Optimus princeps, pater, patronus. O. P. F. Optimo patri, principi, patrono, fecit.

O. V. Optimo viro, Optimæ uxori. O. V. D. Optimo viro dedit. O. V. F. Optimo viro fecit.

O, [ὦ] vocandi interjectio, nominativo [seu Vocativo] interdum, nonnunquam etiam accusativo gaudens. Virg. 1. Æn. 528.

O regina, novam cui condere, &c. Cic. 10. Fam. 26. O mi Furni, quam tu, &c.

Aliquando admirandi. Ter Eun. 2. 3. 5.

O faciem pulchram! deleo omnes dehinc ex animo mulieres. Juven. 10. Sat. 157.

O qualis facies, & quali digna tabella!

Exclamantis. Ter. Heaut. 4. 1. 17. O Juppiter! tantam inesse animo inscitiam? Idem Phorm. 2. 3. 13.

O audaciam! etiam me ultro accusatum advenit?

O curas hominum! ô quantum est in rebus inane! Pers. 1. Sat. pr.

O immoderata mulier. Cic. pro Cæl. 53.

O consuetudo peccandi, quantam habes jucunditatem in improbis & audacibus, quum pœna abfuit, & licentia consecuta est! Cic. 5. Verr. 76.

Dolentis. Ter. And. 1. 5. 48.

Memor essem? o Mysis, Mysis! etiam nunc mihi
Scripta illa dicta sunt in animo Chrysidis
De Glycerio.

O miseras hominum mentes, ô pectora cæca! Lucret. lib. 2. 14.

O misera vitæ ratio! Cic. Anteq. iret in exil. 30.

O spectaculum uni Crasso jucundum, ceteris non item! Cic. 2. Att. 21.

Irridentis. Cic. de Amicit. 46. O præclaram sapientiam! solem enim, e mundo tollere videntur, qui amicitiam e vita tollunt.

O præclarum custodem! ovium, ut aiunt, lupum. Cic. 2. Philip. 27.

Exsultantis. Ter. Andr. 2. 2. 78. O factum bene! beasti me.

O terram beatam, quæ illum exceperit! Cic. pro Milon. 106.

O, interjectio repente perculsi. Ter. And. 4. 6. 7. O Mysis salve. C. salvos sis Crito. Ibid. 1. 5. 32. Quis hic loquitur? Mysis salve M. ô salve Pamphile.

O quid agis. Hor. 1. Carm. 14. 2.

O si: desiderantis particula. Virg. 11. Æn. 415.

Quanquam ô si solitæ quicquam virtutis adesset! Ibid. lib. 8. 560.
O mihi præteritos referat si Juppiter annos! Per tmesin.

O utinam. Ovid. 1. Epist. 4.

O utinam tunc, quum Lacedæmona classe petebat,
Obrutus insanis esset adulter aquis!

O, pro Utinam. Virg. 2. Ecl. 28.

O tantum libeat mecum tibi sordida rura,
Atque humiles habitare casas. i. e. Utinam libeat.

O, quandoque tacetur, quum accusativo jungitur. Ter. Eun. 3. 1. 28.

— dii vostram fidem? hominem perditum
Miserumque, & illum sacrilegum. Docet Donatus, majoris stuporis esse hoc modo pronuntiatum. Cic. ad Atticum, Me miserum! cur non adca?

O, sequente vocali aliquando producitur, aliquando corripitur. Tibull. 2. 4. 7.

O ego non possum tantos sentire dolores. conf. Ovid. 2. Epist. 5. Virg. 2. Ecl. 65.

Te Corydon, O Alexi; trahit sua quemque voluptas.

O A

OANUS, i. f. [Ὄανος] Lydiæ oppidum, apud Stephanum.

OARION, ōnis. m. i. e. Orion. V. Rutil. 1. 637. Catull. Carm. 67. extr.

Proximus Hydrochoi fulgeat Oarion.

OASIS, is. f. [Ὄασις] Oppidum in desertis Libyæ, septem dierum itinere a Thebis distans. quod Herodoti ætate a Samiis tenebatur, ut ipse refert lib. 3. conf. Zosim. 5. 9. 7. & Leg. ult. §. 2. Cod. de pœnis.

OASENUS, a, um. Adj. ut, Oasena deportatio. Leg. un. Cod. Theod. de Nili aggeribus.

OATARICHA, orum. n. pl. [ὠοτάριχα] dicuntur Mugilum ova, sale condita: ὠὸν enim est, quod nos Ovum dicimus, interposita τ euphoniæ causa: τάριχος, salsamentum dicitur: ταριχεύω, servo, condio, liquefacio, sicco. [Scribendum ὠὰ ταρίχη ex Athen. 3.

OAXIS, is. m. [Ὄαξις] Fluvius est Cretæ insulæ, dictus ab Oaxe filio Apollinis.

Rapidus Cretæ Oaxis. Virg. 1. Ecl. 66.

OAXUS, i. f. [Ὄαξος] Civitas Cretæ, ab Oaxo Acacallidis, filiæ Minois, filio: vel a situ loci, quod loca prærupta Cretenses ἄξος vocant. Herodotus quoque Oaxum urbem Cretæ facit, in qua Etearchus pater Phronimæ matris Batti regnavit, qui Cyrenem Libyæ urbem ædificavit. V. Steph. Byzant. Herod. lib. 4.

O B

OB, [διὰ, ἐπὶ] Præpos. accusativo jungitur, & significat Propter. Ter. And. 3. 5. 4.

Ergo pretium ob stultitiam fero: sed inultum id nunquam auferet. Donatus, i. e. Pretium stultitiæ.

Ob adulterium cæsus. Virg. 6. Æn. 612.

Ob avaritiam laborat. Hor. 1. Serm. 4. 26.

Ob delictum pœnas dii expetunt. Cic. pro Marcel. 18.

Ob dictum aliquem oppugnare. Cic. 5. Fam. 2. Existimâram pro mutuo inter nos animo, & pro reconciliata gratia, nec absentem ludibrio læsum iri me, nec Metellum fratrem ob dictum, capite ac fortunis per te oppugnatum iri.

Ob emolumentum aliquod suum siqui cupidius aliquid dicere videntur, iis credi non convenit. Cic. pro Font. 17.

Ob industriam. Plaut. Cas. 2. 3. 58.

Ob minas decem oppositus pignori. Ter. Phorm. 4. 3. 57.

Ob nullam noxiam. Plaut. Pœn. 3. 2. 15.

Ob rem. Ter. Phorm. 3. 2. 41. Non pudet vanitatis? D. minime, dum ob rem. i. e. Modo in rem meam sit.

Ob absolvendum, Ob tacendum, & similia: pro Ad absolvendum, vel Ut absolvat. Cic. 4. Verr. 78. Quanto illud flagitiosius, improbius, indignius, eum a quo pecuniam ob absolvendum acceperis, condemnare, &c. Gell. lib. 11. cap. 10.

Ob vagulationem. Festus, Cui testimonium defuerit ob portum ob vagulationem ito. Lex est XII Tabul. qua Turnebus significari putat, Si testis ei defuerit, qui litem habuit, ei licere comperendinationis die, id est die tertio, ante ejus ædes libere conqueri & implorare ejus testimonium, conviciumque recusanti facere. Nam a Vagio, Vagilo, &

Vagulo

Digitized by Google

Vagulo deducitur, unde Vagulatio, quod conquerentis & plorantis est. Nec assentior iis qui a Vagor deducunt, nec qui Ob Vagulatum legunt, quum Vagulationem Festus plane aperteque legat, & interpretetur, itaque Ob vagulationem dictum antiquo more pro Ad vagulationem. Hæc ille. Legem autem sic scribi debere putat, Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum ob vagulationem ito. V. VAGULATIO.

Ob, pro Ante. Plaut. Mil. 2. 4. 51.

Nunc demum experior ob oculos caliginem prius mihi obtigisse.

Ob oculos mihi sæpe mors versata est. Cic. pro Rabir. Post. 38.

Mihi ob oculos exilium versatur. Cic. pro Sext. 47.

Ob os offusus ignis. Cic. de Univers. 41.

Ob, pro Ad, apud antiquos, inquit Fest. Ennius, Ob Romam noctu legiones ducere. Cic. 9. Fam. 26. Cujus ob os Graii ora obvertebant sua. ex vet. poeta.

Ob, in compositione, pro Circum, auctore Festo; ut Obambulare. Vide OBARO, H. St.

Sæpe pro Ad ponitur: sic Occensi pro Accensi; Obmoveto pro Admoveto, Enn. Occurrere pro Accurrere, Lucret. Obtulerat pro Attulerat, Catul. Obligatus pro Alligatus, Hor. Obstetrix quoque dicitur ab Obstare, quo pro Adstare sive adsistere veteres Latini utebantur. V. Fest.

Aliquando Contrarii quid & noxii significat ut in Obsto, Obscænus, Obsum.

Vide OBNUNTIO, OBSOLEO. H. St.

Obs, pro Ob. V. suo loco. H. St.

O B A

OBACERBO, āre. est, ut ait Festus, Exacerbare.

OBĀCĔRO, āre. compositum ex Ob & Acus, aceris; est auctore Festo, Obloqui, atque alterius sermonem moleste impedire. Quod sumptum videtur a paleis, quas Græci [illegible] vocant. [Dacer. putat Festum Obacorare reliquisse. Ego potius τὸ Obblaterare vel Oblatrare in hac significatione quærerem, vel, quod apud Nonium est Obvarare, nisi ordo obstaret.

OBÆRĀTUS, a, um. Adj. [illegible] dicitur Qui ære alieno jam obligatus est, quasi ære alieno obstrictus, & debitor ad aliquid operandum. Liv. 26. 40. Quatuor millia hominum erant mixti ex omni colluvione, exsules, obærati. Cæs. 1. Comment. B.G. 4. Omnes obæratos, quorum magnum numerum habebat, conduxit. conf. Varr. 1. de R. R. 17. [Obærati proprie dicuntur, qui ære alieno multo premuntur, vel potius oppressi, nec jam solvendo sunt. Varr. L. L. 6. 5. extr. Nexis adjungit Obæratos. Compar. Tacit. 6. Ann. 17. 4. Quanto quis obæratior ægrius distrahebant.

OBAMBŬLO, [illegible] āre. est (ut ait Festus) Adversum alios ambulare, & quasi ambulanti sese opponere. Frequentius pro Circuire, aut Obire. Plaut. Merc. 5. 2. 59.

Sane hoc non in mentem venit. dudum ut urbem obambulo. Gronov. Dudum, ut tibi. omissa hac voce.

Solus obambulat ipse. Ovid. 2. Trist. 459.

Gemebundus obambulat Ætnam. Ovid. 14. Met. 188.

Obambulantes ante vallum portasque. Liv. 25. 39.

Obambulare muris. Liv. 36. 34.

Obambulare, pro Insidiari. Virg. 3. Georg. 538.

Non lupus insidias explorat ovilia circum,
Nec gregibus nocturnus obambulat. i. e. Insidiatur. Servius.

Obambulare, pro Una junctimque ambulare. Suet. Tiber. cap. 25. extr. Et secretum petenti, nonnisi adhibito Druso filio, dedit, dextramque obambulantis, veluti incumbens, quoad perageretur sermo, continuit. [Forte Adambulantis scripsit Tranquillus.

OBAMBULĀTIO, ōnis. f. [illegible] Auctor ad Heren. lib. 3. 19. Commodius est in derelicta, quam in celebri regione locos comparare: propterea quod frequentia & obambulatio hominum conturbat, & infirmat imaginum notas.

OBAMBULĀTOR, ōris. m. Mart. Capell.

OBAMBULĀTRIX, īcis. f. Gell.

OBARĒNI, orum. m. pl. [illegible] Armeniæ populi, non procul a Cyro fluvio, quorum meminit Stephanus.

OBARESCO, ēre. Lactant. de Opific. Dei, cap. 10. Acies enim, quam siccari & obarescere non oportet, nisi humore assiduo tersa pure niteat, obsolescit. De oculorum acie loquitur.

OBĂRO, [illegible] āre. Circum arare. vel Arando excolere. Liv. 23. 19. Et quum hostes obarassent quicquid herbidi terreni extra murum erat, raporum semen injecerunt, ut, &c.

OBARĀTOR, ōris. m. Serv. in 1. Georg. 21. Ex Fabio Pictore, Flaminem Cerealem invocasse Deum obaratorem.

OBARMO, [illegible] āre. Idem quod Armare. Hor. 4. Carm. 4. 27.

— quibus
Mos unde deductus per omne
Tempus Amazonia securi
Dextras obarmet, quærere distuli. conf. Apul. Met. 9. Milef. pr.

OBARMĀTUS, a, um. Partic. Apul. Met. Oculi ad vigilias obarmati.

OBĀTER, tra, trum. Adj. [illegible] Quodammodo ater, & veluti subatrum. Plin. lib. 18. cap. 35. Nascens luna, si corno superiore obatro surget.

OBĀTRESCO, ēre. Obatrum esse. Firmicus in præfat. lib. 1. Paliscus lacus semper crassitudine lurida sordidus, liventibus spumis obatrescit.

OBAUDIO, īre. ita veteres, pro Obedio. Apul. 3. Met. Secreta quibus obaudiunt Manes. Tertull. adv. Marc. 2. 2. extr. Adam non obaudiit. Idem 5. 18.

OBAUDIENTIA, æ. f. Tertull. Exhort. Cast. cap. 2. Voluntas Dei in obaudientiam venerat.

OBAURĀTUS, a, um. Adj. Idem quod Inauratus. Apul. Met. 11. p. 260. Elmenh. Alius soccis obauratis, indutus serica veste.

O B B

OBBA, æ. Poculi genus, quod nunc Ubba dicitur, inquit. Nonius 2. 597. Idem 19. 14. Vel ligneum, vel ex sparto, fuisse dicit. Varro, Dolia atque apothecas tricliniares, melicas, calenas, obbas, & cumanos calices. Idem Epist. ad Marullium, Utrum meridie, an vesperi libentius ad obbam accedas.

Sessilis obba, Quæ sedere videtur, quum sit fundo latiore. Pers. 5. Sat. 148. conf. Tertull. Apol. cap. 13. & Lex. Pitisc.

OBBĀTUS, a, um. Adj. Instar obbæ. Apul. Met. 10. p. 254. Elmenh. Castor & Pollux, quorum capita cassides obbatæ, stellarum apicibus insignes, contegebant. i. e. Formam obbarum habentes.

OBBĬBO, ĭbi, itum, [illegible] ĕre. Idem quod Bibere. Cic. 1. Tusc. 96. Qui, quum conjectus in carcerem triginta jussu tyrannorum venenum ut sitiens, obbibisset, reliquum sic e poculo ejecit, ut id resonaret. Al. Obduxisset.

OBBLĀTĔRO, āre. Apul. Met. 9. al. Adblatero.

OBBRŪTESCO, [illegible] ĕre. Brutum fieri, rationem amittere. Lucret. lib. 3. 546.

Nec refert, utrum pereat dispersa per auras,
An contracta suis e partibus obbrutescat. De anima. Turnebus aliter, atque Obbrutescere significare hic, Sensum amittere & vitam, ac interire: nam brutum est non sentiens. Lactantius Inst. lib. 7. cap. 5. Corpus enim, quia e terra est, comprehensibile est, temporale, brutum atque tenebrosum est: Anima vero, quia de cælo est, tenuis, æterna, sensibilis, illustris est. Hic aperte Brutum, id est non sentiens, Sensibili, id est sentienti opposuit. Hæc ille. Advers. 10. 8. [In edit. Cellarii totus hic Lact. locus, ut spurius, in notas rejectus est. Exstat autem in edit. Lugd. ap. Tornæs. 1579. ex cod. Ms insertus conf. ABBRUTESCO. Obbrutui. Afran. apud Festum, Non possum verbum facere, obbrutui.

OBBRUTESCENS, Partic. Prudent. Hamart. 658.

Damna aures, Pater alme, meas, & claude meatus
Obbrutescentis capitis.

OBBRUTESCENTIA, æ. f. apud Augustin.

O B C

OBCÆCO, vel OCCÆCO, [illegible] āre. Idem significat quod Cæcare. Columel. lib. 4. Veluti ignorantiæ tenebris obcæcata luce veritatis caruit. Plin. lib. 10. cap. 3. Respersu pinnarum hostem occæcantes.

Obcæcat orationem totam narratio obscura. Cic. 2. de Orat. 129.

Obcæcatus stultitia. Cic. 15. Fam. 1. Quod ego negotium, non stultitia obcæcatus, sed verecundia deterritus, non recusavi.

Obcæcari tenebris, & Præfulgere splendore, contraria. Auctor ad Herenn. lib. 3. 32. Tunc nec nimis illustres, nec nimis obscuros locos haberi oportet: ne aut obcæcentur tenebris imagines, aut splendore præfulgeant.

Æther terrificis obcæcat sidera nimbis. Lucan. ad Pison. 136.

Obcæcare fossas in agro. h. e. Obtegere, & desuper claudere, ne pateant. Columel. lib. 2. cap. 2. V. in CÆCUS.

Timor obcæcaverat artus. Virg. in Cul. 197.

OBCÆCATUS, a, um. Partic. Columel. 6. 36. Incensus & obcæcatus cupidine.

OBCÆDES, is. f. plur. Plaut. Stich. 5. 4. 52.

Ohe, jam satis, nolo obcædes, catuli ut ludum nunc volo. i. e, Nolo hic quicquam tragicum & cruentum, quodque cædes imitetur, malo ludum catellorum, qui inter se lascive lusitant. Obcædes autem juncto verbo, ut Concædes dicuntur. Turnebus.

OBCÆNO, āre. Idem quod Cœno. Antiquum. Plaut. Cestinoe; Cerastibola, ut de lumbo obcænabis. Auctor Varr. 6. de L. L. 3.

OBCĂLEO, ui, ēre. Circum calere. Celsus lib. 4. cap. 27. Ubi dolor vehemens urget, interest sine tumore is sit, an tumor cum calore an tumor jam etiam obcaluerit. Et paulo post, Si vero tumores etiam obcaluerunt, & dolent, lavat spongia. [Sed rectius scribitur Obcalluerit, & Obcalluerunt. quod posterius in ed. Lind. receptum, prius typothetæ, opinor, errore relictum est. Pertinet ergo ad v. OCCALLESCO, q. V.

OBCALLEO, OBCALLESCO, V. OCCALLEO.

OBCANTO, OBCANTĀTUS, V. OCCENTO, in OCCINO.

O B D

OBDO, ïdi, itum, [illegible] ĕre. Opponere, inquit Festus. Sic Hor. 2. Serm. 3. 59.

— nullique malo latus obdit apertum.

Obdere ceram auribus. Senec. Epist. 32.

Obdere forem, pro Claudere. Plaut. Casin. 5. 2. 17.

Obdere fores ferratis trabibus. Plin. lib. 6. cap. 11.

Obdere pessulum ostio. Ter. Eun. 3. 5. 55. idem Heaut. 2. 3. 37.

Anus foribus obdit pessulum.

OBDĬTUS, a, um. Partic. Apul. Met. 4. Obdito cellæ pessulo. Idem lib. 10. p. 244. Feralibus amiculis instrictus atque obditus.

OBDORMIO, ivi, itum, [illegible] ire. Dormire. Cic. 1. Tusc. 92. Nescio quando in Latmo obdormivit. De Endymione.

Obdormivi crapulam, Edormivi. Plaut. Most. 5. 2. 1. [Videtur esse utrimque Præt. Perf. seq. verbi.

OBDORMISCO, [illegible] ĕre. Idem Cic. 1. Tusc. 117. Quid melius, quam in mediis vitæ laboribus obdormiscere, & ita conniventem somno consopiri sempiterno?

OBDORMĪTO, āre. Fortun. 3. Carm. Obdormitare graviter.

OBDŪCO, xi, ctum, [illegible] ĕre. Circumducere, vel Contraducere. Plaut. Pseud. 2. 1. 13.

Post ad oppidum hoc vetus continuo meum exercitum protinus obducam.

Obducere, & Reducere vela, contraria: Gallice *Tirer, ou couvrir les rideaux: & puis les ramener.* Plin. 2. Epist. 17. ad Gallum.

Obducere, [illegible] pro Inducere: ut, Obducere torporem. Plin. lib. 22. cap. 25.

Obducere rebus tenebras. Cic. 4. Acad. 16. Dum hujus definitiones labefactare vult, conatus est clarissimis rebus tenebras obducere. Quintil. lib. 10. cap. 1. Atque ille quidem omnibus ejusdem operis auctoribus abstulit nomen, & fulgore quodam suæ claritatis tenebras obduxit. i. e. Obtenebravit, ut minus noti essent. De Menandro.

Obducere, [illegible] Superducere, tegere. Cic. 2. de Legib. 56. Redditur enim terræ corpus, & ita locatum ac situm, quasi operimento matris obducitur.

Herbæ obducunt segetem densis frontibus. Virg. 2. Georg. 411. Idem 1. Ecl. 49.

Limosoque palus obducat pascua junco.

Digitized by Google

Obducere plagam limo. Plin. lib. 8. cap. 26. Et apud Columel. lib. 3. cap. 18. Obducunt cicatricem radices, quæ excreverunt. i. e. Inducunt.
Crustam obducere. Plin lib. 3. cap. 4.
Rubiginem. Plin lib 17. cap. 4.
Macies obduxerat artus. Ovid. 11. Epist. 27. al. Adduxerat.
Tenebræ obduxere oculos. Lucan. lib. 3. 735.
Frontem obducere, pro Contrahere. Quintil. lib. 10. cap. 3.
Callum obducere, pro Contrahere callum. Cic. 5. Tusc. 53. Quorum animis diuturna cogitatio callum vetustatis obduxerat. i. e. Vetustate obduruerat. Idem 9. Fam. 2. Consuetudo diuturna callum jam obduxit stomacho meo. [i. e. Induxit, ut supra.
Obducere callum dolori dicitur labor, per translationem, pro Dolorem minus molestum facere. Cic. 2. Tusc. 36. Ipse labor quasi callum quoddam obducit dolori.
Obducere vultum, quemadmodum Obducere frontem. Senec de Benef.
Obducere, Detegere, aperire. Lucil. Vos interea lumen auferte, atque aulam obducite. Nonius 4. 340.
Obducere aliquem. Cic 1. Att. 1. Thermus cum Silano contendere existimatur, qui sic inopes & ab amicis & existimatione sunt, ut mihi videatur non esse ἀδύνατον, Curium obducere; sed hoc præter me nemini videtur. i e. Opponere, & obtrudere in petitionem Consulatus. Contra alios competitores in campum Martium ducere Q. Curium aleatorem notissimum: In quem est hendecasyllabus Calvi apud Asconium in Orat. in toga cand. extr.

Et talis Curius pereruditus. Et Obducere dixit proprie: quia candidatos amici & clientes in campum honoris causa deducebant. Unde illud 2. Att. 1. Quinetiam quum candidatum deducerem, is quærit ex me, num consuessem Siculis locum gladiatoribus dare. Nisi forte quis interpretari malit, Curium obducere, Curii vitia obtegere, quum horum tam infamis vita sit. Sic, Obducta cicatrix. V. Græv. conf. Plauti locum in OBDUCTO frequent.
Diem obducere. Cic. 16 Att. 6. Nono Calend igitur ad Siccam: ibi tanquam domi meæ scilicet: itaque obduxi posterum diem. Ubi interpres, Obduxi, Circum illa loca duxi & consumsi.
Obducere, etiam Educere sive Ebibere Cic. 1. Tusc. 96. da Socrate, Cum conjectus in carcerem, triginta jussu Tyrannorum, venenum, ut sitiens, obduxisset. Al. Obbibisset. V. Victor. Var. Lect. 15. 7. Senec. de Provid. cap 3. Male tractatum Socratem putas, quod illam potionem, publice mistam, non aliter quam medicamentum immortalitatis, obduxit.

OBDUCTUS, a, um Partic. [ἐπικαλυφθείς] ut,
Cicatricem Reipub. jam obductam refricare. Cic. 3. de Lege Agrar. 4.
Color cano situ obductus. Plin. lib. 12 cap. 25.
Dolorem obductum vulgare. Virg. 10. Æn. 64.
Frons obducta, Tristis. Hor Epod. 13. 5.
Obstructio obducta. Cic. pro Sext 22. Sed hæc obstructio nec diuturna est, nec obductæ ita, ut curiosis oculis perspici non possit.
Prata obducta situ vetustatis. Columel. lib. 2. cap. 18.
Sanguis. Lucan. 3. 572.

— cruor altus in undis
Spumat & obducto concrescunt sanguine fluctus.

Tenebræ obductæ. Propert. lib. 3 16. 5.
Vultus obductos condere. Ovid. 2. Met. 329.

OBDUCTIO, ōnis f. [ἐπικάλυψις]
Obductio capitis. Cic. pro Rabir. Perd 16 Mors si proponitur, in libertate moriamur. carnifex vero, & obductio capitis, & nomen ipsum crucis absit, non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus i. e. Obvolutio, ut ait Budæus. V. OBNUBO.

OBDUCTO, [ἀπάγομαι] āre. frequent. Plaut. Merc. 4. 4. 46.

Nec pol ego patiar sic me nuptam tam male,
Measque in ædes sic scorta obductarier. [i. e. In contemptum

mei adduci.

OBDULCESCO, [ἐκγλυκαίνομαι] ĕre. Idem fere quod Dulcesco simplex, hoc est dulcis fio. Gloss. Lat. Gr. Obdulcesco, ἐκγλυκαίνομαι

OBDULCO, āre. Dulce facere. Cæl. Aur. Chron. 4. 1. 12. Obdulcare sale & oleo. i. e. Condire. Ambros. Hexaem. 5. 12. de Melle, Fauces obdulcat & curat vulnera.

OBDULCATUS, a, um. Partic. Vulg. Interp. Judith. 5. 15. Fontes amari obdulcati.

OBDŪRO, [σκληρύνω] āre. Facere durum. Sæpius translate, ut
Persta atque obdura. Hor. 2. Serm 5. 39.
Obstinatus obdura. Catull ad Seipsum, 8 11.
Perfer & obdura, dolor hic tibi proderit olim. Ovid. 3. Amor. 11. 7.

OBDURĀTUS, a, um Partic. Capitolin. in Pertin cap. 9 Alimentaria etiam compendia, quæ &c. obdurata verecundia sustulit. August 3 p 224.

OBDURĀTIO ōnis. f. frequens apud Augustin. t. 2. & 4. sic Fulgent. Epist. ad Venant. Cordis obduratio.

OBDURĔFĂCIO, ĕre. Lapit significat Obdurefacit & lapidem facere, ait Non. 1. 87.

OBDŪREO, ui, [σκληρύνομαι] ēre. Durius fieri. Cic. 12. Att. 3. Quare obduretur hoc triduum, ut te quoque ponam in eodem [illegible]. [Immo est Imperf. Subj. Pass. ab Obduro, āre. Impersonaliter positum

OBDURESCO, [ἀποσκληρύνομαι] ĕre. Idem. Varro 3. de R. R. cap. 14. Earum semen minutum, ac testa molli, diuturnitate obdurescit.
Obdurescere etiam de Homine dictum. Cic. 5. Fam. 15. Alii occiderunt, alii nescio quo pacto obduruerunt.
Obdurescere & Percallere. Cic. pro Milon. 77. Sed nescio quomodo jam usu obduruerat, & percalluerat civitatis incredibilis patientia.
Consuetudine obdurescere. Cic. 2. Philipp. 108.
Obdurescere ad. Cic. 13. Att. 2. Sed jam ad ista obduruimus, & humanitatem omnem exuimus.
Obduruit animus ad dolorem novum. Cic 2. Fam. 15.
Obdurescere contra. Cic. 3. Tusc. 67. Obduruisseque sese contra fortunam arbitrantur.
Obdurescere in patientia. Cic. 7. Verr. 34. Jam vero, quum in ejusmodi patientia turpitudinis, aliena, non sua, satietate obduruisset.

O B E

OBEDIO, ivi, itum, [πείθομαι, ὑπακούω] ire. Parere, obsecundare. Festus, Obedio, obaudio. q. V. suo loco. Cic. de Claris Orat. 242. Quantum in hac urbe polleat, multorum obedire tempori, multorumque vel honori, vel periculo servire.
Parere & obedire. Cic. 5 Tusc. 36 Hic est ille moderatus, hic fortis, hic sapiens: hic & nascentibus & cadentibus, cum reliquis commodis, tum maxime liberis, parebit & obediet præcepto illi veteri.
Obedire & parere voluntati dei. Cic. 1. de Nat. Deor. 19.
Obtemperare & obedire. Cic. 3. de Legib. 5. Nec vero solum ut obtemperent obediantque magistratibus, sed etiam ut eos colant, diligantque præscribimus.
Obedire ad. Cic. pro Cæcin. 52. Si servulis hoc nostris concesserimus, ut ad verba nobis obediant, non ad id quod ex verbis intelligi possit, obtemperent.
In modum servorum alicui obedire. Tacit. 2. Ann. 17.
Obedit rex illis maxime i. e. Horum consilio maxime utitur Nep. 14. 4.
Obedibo, antiqui dixerunt. Afranius apud Non. 10. 24. Nec ut te sequar amori, obedibo tibi.
Obeditum est, Impers Passiv. Liv. 4. 26. Enixe obeditum dictatori est.

OBEDIENS, entis. Partic. [πειθόμενος, ὑπήκοος, ἐπιπειθής, εὐπειθής] Cic. 2 de Nat. Deor. 77. Nulli igitur est naturæ obediens, aut subjectus deus.
Obediens dicto. Plaut. Bacch 3. 3. 35.
Naturæ obediens homo homini nocere non potest Cic. 3. Offic. 25.
Animus mansuete obediens erat imperio meliori. Liv. 1. 29.
Appetitiones obedientes efficere rationi Cic. 2. Off 18.
Obedientior, Compar. Liv. 25. 39 Et et imperiis vivorum nemo obedientior me uno fuerit, &c. Idem 8. 8. Fecit atrocitas pœnæ obedientiorem duci militem.
Superl. Idem 7. 31. Imperiis obedientissimus miles.
Tralate de Arbore, Plin. lib. 16. cap. 43. Obedientissima quocunque opere fraxinus. Sic

OBEDITURUS, a, um. Partic. Plin. 17. 19. Ramus oleæ quam [illegible] sequax atque obediturus.

OBEDIENTER, Adv. [εὐπειθῶς] Liv. 8. 12. extr. Sub imperio [illegible] Rom. se obedienter ac fideliter futuros
Obedienter curatum est. Liv. 25. Idem 21. 34. Obedienter imperata facere. Idem 3. 19.
Compar. Idem 18 34. Nihil obedientius fecerunt.
Superl. August. Civ. Dei, 22. 8 Obedientissime paruit.

OBEDIENTIA, æ. f. [πειθαρχία, ὑπακοή, εὐπείθεια]
Abjicere ac relinquere obedientiam. Cic. 1. Off. 102. Relinquunt & abjiciunt obedientiam, nec rationi parent, cui sunt subjecta lege naturæ V. ABJICIO.
Fracti animi & abjecti &c. obedientia. Cic. in Parad. 5. Si servitus (sicut est) obedientia fracti animi & abjecti, & arbitrio carentis [illegible] quis neget omnes leves, omnes cupidos, omnes denique improbos esse servos?
Obedientia imperiorum. Plin lib 8. cap. 1.

OBEDITIO, ōnis f. [ὑπακοή] Ambros Epist. 19. & Vet Interp. [illegible]

OBĒDO, ēdi, ēsum, [περιέσθω] ĕre. Consumere, quasi circum [illegible]

OBĒSUS, a, um. Adj [ἀπισχνασμένος] Gracile & exile, apud Nonium 4. 345. q. d. Circumrosus, macilentusque. Nævius,

Corpore, pectoreque undique obeso,
Ac merito exeso, tardi ingenio senis. Emendatius legitur
Ac mente exensa, tardigemulo senio oppressum. Al. Tartess.

De eodem loco, Obesum, inquit Gell. 19. 7. hic notavimus [illegible] gis, quam usitate dictum. pro Exili atque Gracilento. Vulgus enim [illegible] vel κατ' ἀντίφρασιν, Obesum, pro Pingui atque Uberi dicit. V. [illegible]
Obesus, [παχύς] inquit Festus, Pinguis: quasi ad edendum factus. [illegible] nius l c. Obesum pro uberi & crasso sæpius ponitur. Virg. 3. Georg.

Argutumque caput, brevis alvus, obesaque terga. Plin. lib.

cap. 37. Iidem minus solertes, quibus obesissimus venter.
Aures obesæ, i. e. Parum sagaces. Calpurn. Ecl. 4. 52.
Canis obesus lacte. Claud. 1. in Eutrop. 232.
Corpus obesum levant onera. Plin. lib. 24. cap. 8.
Fauces obesæ, i e Clausæ. Virg. 3. Georg. 497. Servius.
Illuvies obesa Columel. lib 7. cap. 10.
Naris non obesæ juvenis. Hor. Epod. 12. 3. i. e. Sagax.
Turdus obesus. Hor. 1. Epist 15. 40.

OBĒSO, [λιπαίνω] āre. Impinguare. Columel. lib 8. cap. 7 [illegible] tribus aquæ partibus unam boni vini miscent, madefactoque [illegible] ne obesant avem. De gallinis. Legitur & Obescant. V. Beroald.

OBESITAS, ātis. f. [παχύτης] Ipse obesorum status & temperatura. [illegible] 8. 32. In magna obesitate. Columel. 6. 24. Ne eas steriles reddat [illegible] corporis obesitas. De vaccis. Suet. Claud. cap. 41. Obesitate [illegible] defractis subselliis.

OBELIÆ, pl. m. [Ὀβελίαι] Panes erant Dionyso offerri soliti, sic dicti [illegible] quia veruculis quibusdam constiparentur, quos obeliscos vocant [illegible] ellarentur, aut quia venderentur obolo. V. Cæl Rhodig. lib. 9. cap. & Lud. Non. de Re cibar. 1. 8. vel Buleng. de Conviv 4 18

OBĔLUS, i m [ὀβελός] Latine dicitur Veru, sive veruculum. [illegible] similitudine virgula quædam expunctioni frequens veru dicitur [illegible] tem sic —. Hac virgula usi sunt ecclesiastici interpretes, quoniam [illegible] rent aliquid additum in vulgari translatione, quod in prototypo non haberetur. V. Isidor. 1. 20 Auson. præf Lud 7. Sap.

Pone obelos igitur spuriorum stigmata vatum. V. quæ [illegible]

Burm ad Quintil. 1. 4

OBELISCUS, i. m. [ὀβελίσκος] dimin. nomine magis, quam re [illegible] res magnæ obelisci dicantur. Est autem Lapis, figura metæ [illegible] sensim a proceritate in excelsum consurgens, paulum gracilescens [illegible] cie quadrata, in verticem productus angustum, modo lævigatus [illegible] qui multi Romæ fuisse referuntur: & sunt pyramidibus longe [illegible] Solis numini sacrati. Plin. lib. 36 cap 8. Trabes ex pyrrhopœcilo [illegible] cere reges quodam certamine, obeliscos vocantes, Solis numini [illegible] tos. Idem lib. 16. cap 40. Obeliscum in Vaticano circa statuerunt [illegible] Tacit 2. Ann. 60. 3. & Ammian Marcel. 17. 7. De variis Romæ obel. [illegible] V. Lex Pitisc
Obeliscus item Criticum quoddam signum minorius, sicut Asteriscus. [illegible] gost. Epist 20. ad Hieron. cap. 2.

OBELISCOLYCHNIUM, i. n. [ὀβελισκολύχνιον] Instrumentum [illegible] ex Veru & Lucerna compositum. Aristot lib. 4. cap 6 de Partib animal. [illegible] ctane de linguis insectorum, quæ pluribus funguntur officiis; [illegible]

inquit, licet duobus uti ad duo opera, nec aliud impedit, nihil tale natura facere solet, quale pes inopiam ars excasoria obeliscolychalum ex veru lucernaque componit. Attamen si id fieri non potest, eodem ad plura opera abutitur. Hoc verbum restituit apud Quintil. 8 6. Turnebus, quo loco legitur, In Græcis obelisco coluduma, pro eo, Obeliscolychnio emendans. V. & Erasm. proverb.

OBEO, Ivi vel ii, itum, [ἐφοδεύω] ire. Adire significat. Nam Ob pro Ad quandoque ponitur. Significat & Exsequi sive peragere: ut ex subjectis exemplis clarum fiet.

Obeunt tres noctes. Plaut. Truc. 1. 1. 11. i. e. Prætereunt. Sed edit. Gronov. habet, Ob eam tres noctes utor.

Obire, [ἐκβαίνειν] Peragere. Cic. 8. Att 12. Nec vero hæc extrema quisquam potest jure reprehendere, quod mare non transierim: id enim, etsi erat deliberationis, tamen obire non potui. [Id, scilicet Munus, vel Negotium.

Obire, [τελευτᾶν] Mori. Plaut. Epid. 3. 4. 76.

Malo cruciatu ut pereas, atque obeas cito. Gronov. Abeas. Plin. lib. 11. cap. 37. Obire morbo. Subauditur Diem, vel Mortem.

Decurso lumine vitæ obiit. Lucret. lib. 3. 1055.

Diem suum obire, Mori. Cic. 4. Fam. 12. Paulo ante lucem Marcellum diem suum obiisse. Sic

Diem obire supremum. Plin. lib. 14. cap. 4.

Diem obire. Suet. Vesp. cap. 1. conf. Nepos 10. 10. 4. & 1. 7. 6.

Letum obire. Lucret. lib. 5. 1419.

Mortem obire, Mori. Festus, Mortem obiisse ea consuetudine dicitur, qua dixerunt antiqui Ob Romam legiones ductas, & Ob Trojam duxit exercitum: pro ad. Ter. Phorm. 5. 9. 30. Ea mortem obiit, e medio abiit. Cic. pro Milon. 66. Primum illud vulnus acceperit, quo teterrimam mortem obiret.

Morte repentina obire. Sueton. Aug. 4. pr. [Emendati libri habent Mortem repentinam. Occurrit tamen alibi, &, nisi fallor, apud ipsum Suet.

Sidera obire dicuntur, quum Occidunt. Plin. lib. 2. cap. 26. conf. Stat. 2. Silv. 1. 210. Cic. in Arato 474.

Crus, dextrumque pedem, linquens obit infera Perseus In loca.

Annum petitionis obire. Cic. 10. Fam. 25. Multi clarissimi viri, quum Reip. darent operam, annum petitionis suæ non obierunt. i. e. Non petierunt eo anno, quo per leges licebat.

Bella & res alias obire. Liv. 4. 7. Quia duo Consules obire tot simul bella nequirent. i. e. Onus tot bellorum suscipere, & iis sufficere. Vel, Eodem tempore adire tot bella, tot bellis interesse. Idem, Ne ad omnia simul adire & obire unus non posset.

Comitia. Cic. 1. Att. 4. Venias ad id tempus, quod scribis, obieris Q. fratris comitia. i. e. Adieris, atque illis adfueris.

Diem aliquem obire. Cic. de Amicit. 7. Qui diligentissime semper illum diem & illud munus solitus esses obire. i. e. Adire, & adesse eo die. Et Plin. 8. Epist. 8. Suet. Jul. cap 9. Tanusius adjicit, Crassum, pœnitentia vel metu, diem cædi destinatum non obiisse.

Diem auctionis obire. Cic. 13. Att. 14.

Hæreditatem obire. V. HÆREDITAS. [Nisi Adire scribendum.

In silentium abire. Senec. Epist. 21. [Immo Abire.

Judicia privata magnarum rerum obire. Cic. 1. de Orat. 173.

Legationes obire Cic. de Lege Agr. 7. 8.

Locum & tempus rei. Cic. pro Milon. 27. Quam, nisi obire facinoris locum tempusque voluisset, nunquam reliquisset.

Munus omne Consulis obire, Fungi officio Consulis. Plin. in Paneg. cap. 59. Liv. 2. 8. Non sufficientibus jam viribus ad Consularia munera obeunda. Et lib. 3. 6. Munus vigiliarum Senatores, qui per ætatem ac valetudinem poterant, per se ipsi obibant.

Munus obire. Liv. Haud gravate munus obibant. conf. Diem supra.

Munia regis. Liv. lib. 1. 41.

Negotium. Cic. pro Lege Manil. 53.

Officia obire. Plin. 3. Epist. 1. Nam ille quoque, quoad honestum fuit, obiit officia, gessit magistratus, provincias rexit.

Officia liberaliter & dextre obire. Liv. 1. 34.

Opus rusticum. Columel. lib. 12. cap. 3.

Pericula ac labores. Liv. 1. 54.

Prælia obire, Præliari. Lucret. lib. 4. 964.

Rem privatam obire & publicam. Cic. pro Lege Manil. 53. Quum ita clausa erant nobis omnia maria, ut neque privatam rem maritimam, neque publicam jam obire possemus.

Res foas. Cic. pro Arch. 13.

Sacra. Liv. 1. 20. Quanquam ipse plurima sacra obibat. i. e. Plurimus sacris interesse solebat.

Vadimonium obire, est Ad diem se sistere. Unde Obitum vadimonium. Cic. pro Quint. 53. Vadimonium mihi non obiit quidam socius & affinis meus. Et paulo ante, Qua tibi vadimonium non sit obitum, eadem te hora, &c. Budæus. Interdum additur præpositio Ad. Plin. 8. Epist. 12. ad Minutianum, An si litibus tererer, obstrictum esse me crederem obeunti ad mea vadimonia?

Vigilias obire. Plin. lib. 14. cap. 22.

Obire, Circuire, ut

Cœnas obire. Cic. 9. Att. 1. Quum enim eos cœnas & facere & obire scripsit ad me Sextus, quam lautas, quam tempestivas.

Colonias. Cic. 16. Att. 8. Cogitat reliquas colonias obire.

Competitores plures obeunt. Q. Cic. de Petit. Consul. 27. Homines sæpe, quum obeunt plures competitores, & vident unum esse aliquem qui hæc officia maxime animadvertat, ei se dedunt, deserunt ceteros, minutatim ex communibus proprii, ex fucosis firmi suffragatores evadunt.

Domos amicorum. Cic. pro Cœl. 18.

Legatus obiit Ægyptum: pro Legatione functus est in Ægytum. Cic. Somn. Scip. 3. [Immo pro Circuit, Peragravit, dictum.

Oculis obire, Circumspicere, Lustrare. Plin. 3. Epist. 7. extr. Nam ferunt Xerxem, quum immensum exercitum oculis obisset, illacrimasse.

Oratione sua omnem rem aliquam. Cic 4. Verr. 125. Nolite exspectare, dum omnes obeam oratione mea civitates, hoc uno complector crimine omnia.

Provinciam. Cic. 7. Verr. 71. Nam æstate summa, quo tempore ceteri Prætores abire provinciam, & concursare consueverunt. Ibid. 79. Quum vero æstas summa esse jam cœperat, quod tempus omnes Siciliæ semper Prætores in itineribus consumere consueverunt: propterea quod tum putant obeundam esse maxime provinciam, quum in areis frumenta sunt. conf. Paterc. 2. 74. 1. & Agere conventus f. l.

Regiones pedibus. Cic. 5. de Fin. 87.

Visu crebro obiit omnia. Sil. lib. 3. 160. conf. Oculis.

Terras Obire, Circuire. Virg 6 Æn. 58. Cic. 2. Verr. 6. Ego Siciliam totam quinquaginta diebus sic obii.

Multum telluris obivit. Virg. 6. Æn. 802.

Urbes obire. Curtius lib. 4. 5. 13.

Obire, Ambire, Circumdare. Virg. 8. Æn. 553.

Ducunt exsortem Æneæ, quem fulva leonis
Pellis obit totum. De equo.

Obiri, passiv. Plin. lib 13. cap. 4. Palmam brevem ramis obiri umbra foliorum putant. Sed in MSS. & edit. emendat. exstat, Brevique ramorum orbe foliosum.

Campus obitur aqua. Ovid. 1. Fast. 464.

OBIENS, euntis. Partic. [μένων] Contrar. Orienti. Cic. in Somn. Scip. 16. Quis in reliquis orientis, aut obeuntis solis ultimis, aut Aquilonis, Austrive partibus tuum nomen audiet? Virg. 6. Æn. 58.

—magnas obeuntia terras
Tot maria, &c. Plin. 8. Epist 12. Obstrictus obeunti ad vadimonia. V. Vadimonium obire in ipso verbo.

OBEUNDUS, a, um. aliud Partic. [μενετέος] Hor. 1. Serm. 6. 120.

Deinde eo dormitum, non sollicitus, mihi quod cras
Surgendum sit mane, obeundus Marsya, qui se
Vultum ferre negat Noviorum posse minoris.

Bella plane accinctis obeunda. Tacit. 3. Ann. 34.

OBĪTUS, a, um. Partic. Pass. [μετηλλαχώς] Cic. pro Sext. 83. Nec vero illorum quisquam, quos a majoribus nostris, morte obita, positos in illo loco, atque in Rostris collocatos videtis, &c. Lucret lib. 4. 735.

Quorum, morte obita, tellus amplectitur ossa. Idem 1. 135. & Virg. 10. Æn. 641. & Gell. 15. 20.

OBITI, orum. m. pl. Mortui. Apul. de Mundo sub finem. p. 74. Elmenh. Diis sacrificatur, Geniis ministratur, obitis libatio profunditur. [Vulgo Obitis. Sed ita MS. Stew. habet p. 186. Alios libatione profunditur. An Alius libatione perfungitur? vel potius Hostiis libatione profunditur?

OBITUS, ûs. m. [θάνατος] Mors, interitus. Sulpic. Cic. 4. Fam. 5. Posteaquam mihi renuntiatum est de obitu Tulliæ filiæ tuæ, sane quam, pro eo ac debui, graviter molesteque tuli.

Difficiles obitus. Virg. 4. Æn. 694.

Mitis obitus. Tacit. 3. Ann 19.

Ante obitum nemo dici debet beatus. Ovid. 3. Met. 137.

Interitus atque obitus omnium rerum conficit natura. Cic. 2. de Divin. 37.

Dare obitus. Valer. 6. Argon. 525.

Obitum lamentari. Lucret. lib. 3. 965.

Obitus, [δύσις] Occasus. Cic. 1. de Orat. 69. In astrologia cæli conversio, ortus, obitus, motusque siderum.

Obitus & occasus. Cic. in Pison. 34.

Stellarum ortus atque obitus. Catul. de Coma Beren. pr.

Quandoquidem longos obitus exorta revisunt. Lucret. lib. 4. 394.

Obitus, [παρουσία] Adventus. Non. 4. 331. Turpil. Ecquis est, qui interrumpit sermonem meum obitu suo?

Obitus, pro Aditu, [πρόσοδος] Ter. Hec. 5. 4. 19.

Ut voluptati obitus, sermo, adventus tuus, quocunque adveneris,
Semper siet. Ubi Donatus; Obitus, Occursus. Ob enim significat Contra. Ergo Obitus, Aditus. Inter Obitum & Adventum hoc interest, quod Obitus est, quem casus affert: Adventus, quem voluntas & destinatus locus. Festus, Antiqui Obitu dicebant, pro Aditu.

OBEQUITO, [ἐφιππάζω] āre. Circumequitare. Liv. 2. 45. Primo obequitando castris, provocandoque. Sic 9. 36. Et luce orta postero die obequitavit stationibus hostium. Idem 23. 46. Cum obequitasset hostium turmis.

Obequitare, cum accusativo. Curt. lib. 3. in. 4. Alexander ante prima signa ibat, &c. Quumque agmen obequitaret, varia oratione, ut cujusque animo aptum erat, milites alloquebatur.

OBERRO, [περιπλανάω, περιέρχομαι] āre. Circumerrare. Plin. lib. 17. cap. 19. In summa tellure oberrant. Idem lib. 29. cap. 4. Hæc autem quæ in domibus nostris oberrat, &c. De mustela.

Oberrare, per translationem, pro Circumvolare, posuit Pers. 4. Sat. 26. quum dixit,

Dives arat Curibus, quantum non milvus oberret.

Oberrare, pro Errare, peccare. Hor. de Arte Poet. 356.

—& citharœdus
Ridetur, chorda qui semper oberrat eadem. [Sed non dubito, quin Horatius Aberrat reliquerit. Id quod ex his quæ præcedunt liquet. Nam Chorda eadem oberrare, est Semper eandem chordam tangere, contra mentem poetæ, qui de sæpius & obstinate peccantibus loquitur.

OBERRANS, antis. Partic. Cochleæ passim oberrantes Plin. 30. 14.

OBERRĀTUS, a, um. Partic. Apul. Met. 9. p. 219. Elmenh. Nec paucis casulis atque castellis oberratis, divertimus ad quendam pagum.

OBESCO, [ψωμίζω] āre. ab Esca compositum, Escam in os ingerere. Columel. lib. 8 cap. 7. Nonnulli tribus aquæ partibus unam boni vini miscent, madefactoque triticeo pane obesant avem, quæ prima luna (quoniam id quoque custodiendum est) saginari cœpta, vicesima pinguescit. Legitur & Obesant.

OBESO, OBESUS, V. OBEDO.

OBEX, icis. c. [ἐμπόδισμα] ab Objicio; significat Cujuscunque rei objectionem sive obstaculum. Festus, Obices, pessuli, seræ. Plaut. Merc. prol. 72.

Tibi denique iste lætitiam pariet obex. In emendatis est Lætitiam labos. Plin. in Paneg. cap. 47. Nullæ obices, nulli contumeliarum gradus: superatisque jam mille liminibus, ultra semper aliqua dura & obstantia. Virg 10. Æn. 377.

Ecce maris magna claudit nos objice pontus. Ubi Servius, Modo usus habet ut hic Obex dicamus: unde quidam Magno objice legunt. Antiqui etiam hæc Obex dicebant: secundum quod est Magna obice. Hinc est quod nonnulli vitant generis dubietatem, & legunt Magni, scilicet maris. Caper tamen in libris dubii generis probat dici & hæc Obex: quod, ut dixi, hodie de usu recessit. V. Gell 4. 17. Objices, per duplex ji scribitur apud poetas, ut producatur u s.

Aperti

Digitized by Google

Aperti objices. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 171.
Objices rupti. Virg 2. Georg 480.
Moliri objices. V. MOLIOR.
Firmo objice portas claudere. Ovid. 14. Met. 780.
Abrupto objice solvit montes. Senec. Herc. fur. 4. conf. Virg. 2. Georg. 480.

O B E

OBFIRMO, [[illegible]] āre. Firmum, Duromve reddere, facere, ut, Corium obfirmare cineris inspersu. Apul. 7. Met.
Obfirmare item, Firmum propositum in animo habere, & quasi obstinati aliquid in animo tenere. Ter. Eun. 2. 1. 11. Censen' posse me obfirmare, & perpeti ne redeam interea?
Obfirmare animum, Firmum & invictum atque obstinatum animum habere. Plaut. Amph. 2. 2. 15. Feram & perferam usque ejus abitum, animo forti atque obfirmato. Idem Merc. prol. 81. Ut ut animum obfirmo meum. Ter. Heaut. 5. 5. 8. Ne tam obfirma te, Chremes.
Obfirmare viam. Ter Hec. 2. 5. 4.
Certum obfirmare est viam me, quam decrevi, persequi. Ubi Donatus, Adversus omnia obstinate agere. [Ordo est, Certum est obfirmare me; viam, quam decrevi, persequi. pro Viamque &c. & est [illegible] cum [illegible]. Non ergo Obfirmare viam Ao, Obfirmate e v. mi?
OBFIRMĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Cic. 1. Att. 9. Incredibile est, quanto mihi videatur illius voluntas obstinatior, & in iracundia obfirmatior. Verus codex habet Affirmatior.
Animo forti & obfirmato aliquid ferre & perferre. Plaut. Amph. 2. 2. 15.
OBFIRMĀTE, Adv. [[illegible]] Pertinaciter. Suet. Tiber. cap. 23. Ad capessendam rem perurgebant, quanquam obfirmate resistentem.

O B G

OBGANNIO, īvi, ītum, [[illegible]] īre. In aurem secreto loqui, & velati immurmurare. Apul. lib. 2. pr. Incertum quid nam in aurem mulieris obgannit. Ter. Phorm. 5. 9. 41.
Habet hæc, ei quod, dum vivat, usque ad aurem obganniat. conf. Plaut Asin 2. 4. 16.
OBGANNĪTUS, a, um. Partic. Apul. 2. Met. p. 119. Elmenh. Talibus obgannitis sermonibus inter nos.

O B H.

OBHÆREO, hæsi, [[illegible]] ēre. Idem quod Adhærere. Sueton. Neron. cap. 19. Consurgenti ei primum lacinia obhæsit. Idem Tiber. 2. Lactant. de Opific. Dei, cap. 11. Ne qui forte obhæreant ac resistant.
Equus obhæret in flumine. Lucret. lib. 4 422.
OBHÆRESCO, ēre. Apul lib. 6. Met. p. 178 Elmenh. Lanosum aurum stirpibus connexum obhærescit.
OBHERBESCO, ēre. Herbis obducor; ex Ob & Herbesco. Herbescere vero, est Herbam fieri. q. V. f. l. Fellus, Obherbescere, herbam increscare.
OBHORREO, ēre. Plin. lib. 37. cap. 8. Vilioris est turbæ prasius, cujus alterum genus sanguineis punctis obhorret.

O B J

OBJĂCEO, jacui, jactum, [[illegible]] ēre. Circum aut contra, sive ob viam jacere. Fellus; Objacuisse, Ante jacuisse. Columel. lib 2. cap. 4 Sed vallos cæspites convellit, quibus objacentibus impeditum arvum minus recte potest iterari. Stat. 4. Theb. 61.
— vatum qua conscius amnis,
Gorgoneo percussus equo, quaque objacet alto Isthmos.
OBJĬCIO, jēci, jectum, [[illegible]] ēre. Ante jacere, anteponere, porrigere, offerre, opponere. Plaut. Curc. 1. 2. pr.
Flos veteris vini meis naribus objectus est.
Argentum lenæ objicere Plaut. Asin. 4. 2. 5. Ter Phorm. 5. 2. 4.
— nonne id sat erat,
Accipere ab eo injuriam? etiam argentum est ultro objectum ei.
[Scribendum Non id &c remoto interrogationis signo. i. e. Parum id erat.
Aliquem machæræ objicere. Plaut. Curc 4. 4. 11.
— reddin', an non virginem
Prius, quam te huic meæ machæræ objicio, mastigia?
Cibum objicere canibus. Plin. lib. 8. cap. 40.
Cani offam. Virg 6. Æn. 421.
Caput objeci ruenti telo. Sil lib. 16 652.
Clypeos ac tela sinistris protecti objiciunt. Virg. 2. Æn. 443.
Corpus objicere feris. Cic. pro Rosc Amer. 71.
Equitem Ro. objectum feris. Sueton in Cal. 27. cap. præcedit, Subjiciebat. H. St. V. utroque cap. extr. Suspicor tamen, etiam priore loco Objiciebat legendum. Id enim ad eam rem significandam proprium verbum. Eleganter Seneca de Alexandro, Ex duobus amicis alterum feræ objecit, alterum sibi.
Fores objicere portæ. Liv. 28. 6.
Objici ad omnes casus. Cic. 6. Fam. 3. Sed etiam, quod ad omnes casus subitorum periculorum magis objecti sumus, quam si abessemus
Objicere se in impetus profligatorum hominum quotidianos. Cic. pro Arch. 14.
Objicere caput suum ferro pro. Cic. pro Domo 145. Objeci meum caput, pro vestris cærimoniis atque templis, perditissimorum civium furori atque ferro.
Objicere se telis hostium Cic. 1. Tusc. 89.
Concionibus seditiosorum, insidiis conjuratorum, & telis aliorum objici, & ad omne periculum atque omnem invidiam opponi. Cic. pro Muren 87.
Potestati aliquorum aliquid. Cic. de Arusp. Resp. 23.
Funera acerba. Plaut Amph. 1. 1. 35.
Quod multa Thebano populo acerba objecit funera. i. e. Multos occidit Thebanos.
Furorem objicere alicui dicitur res aliqua. Cic. pro Rosc. Amer. 39. Quæ res igitur tantum istum furorem Sex. Roscio objecit?

Laborem alicui. Ter. Hec. 3. 1. 6.
Lætitiam alicui. Ter. Heaut. 1. 2. 12.
Lucrum alicui. Plaut. Curc. 4. 2. 45.
Malum. Plaut. Cas. 3. 5. 34. Quid illi objectum est mali tam repente conf. Amph. 2. 1. 58. in Partic. OBJECTUS.
Mentem alicui objicere, pro In mentem inducere. Liv. 5. 15.
Metum animo alicujus. Cic. 2. Tusc. 10.
Moram objicere, Retardare. Plaut. Pœn. 1. 3. 37.
Noctem peccatis, & fraudibus objice nubem. Hor. 1. Epist. 16. 62.
Nubem objecit oculis. Ovid. 12. Met. 32.
Religionem. Plaut. Merc. 5. 2. 40.
Salutem suam pro aliquo. Cic. pro Planc. 79. Abjicere Grav. 5. 7.
Sollicitudinem. Plaut. Mil. 3. 1. 29.
Spem. Liv. 6. 14.
Splendorem falsi honoris. Cic. ad Brut. 18. Multo ad depravandum [illegible] rati, qui splendore falsi honoris objecto, aciem boni ingenii [illegible] posse confidunt.
Tempus omne iis fluctibus objecimus, qui per nos a communi pe[illegible] pulsi, in nosmet ipsos redundarunt. Cic. 1. de Orat. 3.
Terrorem hosti Liv. 27. 1.
Objicere, In memoriam revocare. Fere de probris. Plaut. Mil. 3 1 [illegible]
Me tibi, istuc ætatis homini, facinora puerilia
Objicere, neque te decora, neque tuis virtutibus.
Objicere aliquid alteri, Exprobrare. Cic. 6. Verr. 37. Non tibi [illegible] quod hominem dignissimum tuis moribus, &c. spoliasti, ac [illegible] tus es.
Objicere alicui de. Cic. 11. Fam. 3. Te miramur, quum [illegible] non potuisse continere iracundiam tuam, quin nobis de morte [illegible] objiceres.
De uno alteri. Cic. pro Planc. 75. De Crispio mihi tune objicer[illegible] ego de me bene meritum, quis te teste cognoveram, te [illegible] defendi?
Objicere aliquid crimini. Plin. lib. 34 cap. 3.
Objicere in loco criminis, Idem. Cic. pro Cluent 61. [illegible] judiciis, quid, præter hoc venenum Oppianici, non modo [illegible] sed in maledicti loco sit objectum?
Objicere ut probrum. Cic. 1. Tusc. 3. Honorem tamen huic [illegible] fuisse declarat oratio Catonis, in qua objecit, ut probrum, [illegible] quod is in provinciam poetas duxisset.
Digna pudore objicere alicui. Ovid. 13. Met. 308.
Eloquentiam ut vitium alicui Cic. in Sallust. 8.
Factum quod objicitur, negare. Cic. in Partit. 101.
Furta, largitiones, libidines objicere alicui. Cic. pro Domo [illegible]
Ignobilitatem alicui Cic. 3. Philip. 15.
Impietatem alicui, Reum impietatis agere. Plin. Paneg. cap. [illegible]
Libido mihi objicitur abs te. Propert. lib. 3. 19. 1.
Maledictum alicui. Cic. pro Muren 13.
Prævaricationem Plin. lib. 7 Epist. ult.
Objexim, pro Objecerim. Plaut. Cas. 2. 6 52. Ne objexim[illegible]
OBJICIENDUS, a, um. Partic [[illegible]] Virg. 3. Ecl. [illegible]
Parcius ista viris tamen objicienda memento.
OBJECTUS, a, um. aliud Partic [[illegible]] Cic. 1. [illegible]
Cunctari illum diutius in vita, fortunæ objectum, inutile [illegible]
Clathri objecti caveæ, i. e. Oppositi. Hor. de Arte Poet. 473
Offa objecta. Virg 6. Æn. 422.
Spe objecta, i. e. Injecta Tacit. 4. Ann. 60. 4.
Tela objecta. Cic. de Arusp. Resp. 49.
Objectæ vallo munitiones. Liv. 3. 26.
Oppositum & objectum hostibus propugnaculum. Cic. pro Font. [illegible]
Flumina objecta retardant equos. Virg. 3. Georg 253.
Scopuli retardant objecta flumina. Virg 3. Georg. 253.
Visum objectum est a deo dormienti. Cic 4. Acad 49.
Ad omnes casus subitorum periculorum objecti sumus. Cic. 6. Fa[illegible]
Error in aliqua re objectus. Cic. pro Cæcin. 5.
Objectum malum mala manu. Plaut Amph 2. 1. 58.
Huic homini nescio quid est mali mala objectum manu. [illegible] scio quis veneficus ejus mentem excantavit. Nam in venefi[illegible] tum est carmini locus, sed etiam manui, id est, iis quæ [illegible] opera: ut quum adhibentur herbæ, medicamenta, mala vene[illegible] quædam interdum vincula. Virg 7. Æn 754.
Spargere qui somnos cantuque manuque solebat. Et Ter[illegible]
Objecta species voluptatis. Cic. 1. de Fin. 47. Plerique autem [illegible] nere atque servare id, quod statuerunt, non possunt, victi & [illegible] objecta specie voluptatis, tradunt se libidinibus constringendos.
Utilitas objecta. Cic 5. de Fin. 50. Quod nulla utilitate objecta [illegible] tur animi, atque ipsa scientia, etiamsi incommoda datura [illegible]
Signo objecto aliquem monere, quid eventurum sit, nisi cave[illegible] de Divin. 30.
Objectus, Exprobratus, Crimini datus. Cic. 9. Fam 26. Sed [illegible] Aristippus quidem ille Socraticus erubuit, quum esset ei objecta[illegible] bere cum Laida: Habeo, inquit, non habeor a Laide.
De objectis non confiteri. Cic pro Domo 93.
Diluere objecta. Quintil. lib 4. cap 2. Idem 7. 3.
OBJECTIO, ōnis. f. Arnob. 6. Saxorum objectione tutari. [illegible] Epist 84 Omnem illam objectionem repellamus. conf Tertull [illegible] 2 5. & Mart. Capell. 5. &c. Desiderabatur in ed. Lugd. [illegible] que, sed sine auctore, Henr. Stephanus. V. Voss. de Vit. serm [illegible]
OBJECTUS, ûs. m. [[illegible]] Columel. lib. 3. cap 19 Quo [illegible] non incommode arcetur objectu vestis. Virg. 1. Æn. 164.
— insula portum
Efficit objectu laterum. Nepos 23. 3. 2. Quo repentino [illegible] viso, tantum terrorem injecit, &c.
Montis objectu. Tacit. 4 Ann. 67. 3.
Paludis objectu. Idem 3. Hist. 9. 2.
Molis. Idem 5. Hist 14. 3.
Molium. Idem 14 Ann. 8. 1.
OBJECTUM, i. n. apud Philosophos juniores tantum.
OBJECTO, [[illegible]] āre. frequent. Plaut. Most. 3. 2. 123
— ah, cave tu illi objectes nunc in ægritudine
Te has emisse. i. e. Ne illi protinus dixeris.

Corpora bello objectant, i. e. Exponunt. Virg. 4. Georg. 218.
Caput objectare periclis. Virg. 6. Æn. 751.
Dolo simul & cassibus aliquem objectare. Tacit. 2. Ann. 5. 1.
Animam pro aliquo. Virg. 12. Æn. 230.
Vitam procellis. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 365.
Objectare, [ὀνειδίζειν] Exprobrare. Cic. in Sallust. 3. Qui falsum crimen bonis objectat.
Probrum objectare alicui, & illius laudem illustrare, contraria. Cic. pro Domo, 76.

OBJECTĀTUS, a, um. Partic. Apul. Florid. Objectatus Apollini.

OBJECTATIO, ōnis. f. [ὀνειδισμός] Exprobratio. Cæs. 3. Bell Civil. 60. Idque ita esse, cum ex aliorum objectationibus, tum etiam ex domestico judicio, atque animi conscientiæ intelligebant.

OBJECTĀTOR, ōris. m. Asconius.

OBJECTĀMEN, ĭnis. n. [ἔγκλημα] Crimen. Gloss. Græco Lat.

OBJECTAMENTUM, i. n. Apul. Apol. pr. Objectamenta jurgio proleta.

OBJECTĀCŬLUM, i. n. pro Obice & claustro, ut ait Budæus. Varro 3. de R. R. cap. 17. In Bajano autem tanta ardebat cura, ut architecto permiserit ut suam pecuniam consumeret, dummodo perduceret specus a piscinis in mare, objectaculo quo æstus bis quotidie ab exorta luna ad proximam novam introire, ac redire rursus in mare posset, ac refrigerare piscinas.

OBIGENE, es. f. Lycaoniæ pars, contermina uno ex latere, Galatiæ, ut scribit Plin. lib. 5. cap. 32.

OBINĀNIS, e. Adj. [κενός] Idem quod Inane & vacuum: nisi quod aliquid auget compositio. Varro 3. de R. R. cap 9. In iis idem ajunt, quum ad lumen sustuleris, quod perluceat, id esse obinane. Docet quomodo cognoscas an plena sint ova, an inania seu vacua. V. Scalig.

OBIRASCOR, sci. Apol. Apol. p. 275. Elmenh. Cum etiam hi, qui sibi delicti alicujus consci sunt, tamen, cum male audiunt, impendio commoveantur & obirascantur.

OBIRASCENS, entis. Partic. Senec. de Tranquill. anim. cap. 2. Obirascens fortunæ animus & de sæculo querens.

OBIRĀTUS, a, um. [ὀργισθείς] Partic. Idem quod Iratus. Liv. 5. 31. Aut fortunæ (ut fit) obirati, cultum reliquerant deûm.

OBĬTER, [ἐν παρόδῳ] Adv. compositum ex Ob, quod significat Circum, & Iter, Incidenter: hoc est Præter propositum, quasi in itinere occurrens, aut quasi per iter & in transitu. Plin. in prolog. Ut obiter caveam istos Homeromastigas. Idem 18. 10. Juven. 3. Sat. 241.
Aut obiter leget, aut scribet, vel dormiet intus. i. e. Interim. Sen. de Ira, 3. 1. Charis. lib. 2. Divus Augustus reprehendens Tiberium Claudium ita loquitur, Scribis enim Per viam ἀντὶ τοῦ Obiter.
Præter viam, vel cursum naturalem aquæ significare videtur, apud Plin. 23. 4. Flumina ad lavandam hanc ruinam jugis montium ducere obiter.
Obiter per rimam foris speculari. Petron. cap. 56. Idem cap. 31.
Interdum idem est quod Similiter. V. Pricæus ad Apul. 6. Met. & Burm. ad Quintil. Decl. 10. 16.

OBĬTUS, a, um. Partic. V. OBEO.

OBJURGO, [λοιδορέω, ἐπιτιμάω] āre. Reprehendere, verbis proterere & coarguere. Ter. And. 1. 1. 115.
Nam si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit:
Quid facias illi, qui dederit damnum aut malum?
Objurgare. Varr. de L. L. lib. 6. 5. Jurgare ab jure dictum, quum quis jure litigaret: a quo Objurgat is, qui id facit injuste.
Objurgare a peccatis. Plaut. Trin. 3. 2. 54.
Objurgare de. Cic. 2. Att. 1. Quod me quodammodo molli brachio de Pompeji familiaritate objurgas, nolim ita existimes, me mei præsidii causa cum illo conjunctum esse.
Verecundiam alicujus in rogando. Cic. 3. Q. frat. 1.
Summa cum auctoritate Senatum. Cic. 1. Att. 14.
Objurgare, pro Exprobrare. Quintil. lib. 6. cap. 4. Cicero objurgantibus, quod sexagenarius Pompiliam virginem duxisset, Cras mulier erit, inquit. Plaut. Trin. 3. 2. 54.
Objurgare, ad alia etiam translatum. Cic. 3. Q. frat. 1. Ea villa, quæ nunc est, tanquam philosophia videtur esse, quæ objurget ceterarum villarum insaniam.
Colaphis objurgare. Petron. cap. 34. V. Burm. p. 134. sq.
Ferulis objurgare aliquem. Suet. Calig. cap. 20.
Flagris objurgare. Idem Othon. cap. 2.
Solea. Pers. 5. Sat. 169. conf. seq. dict.

OBJURGĀTUS, a, um. Partic. Cic. 8. Fam. 9. pr. Curionem prorsus non mediocriter objurgatus. [Sed merito hæc doctis suspecta lectio est. Subveniri poterit, sola distinctione mutata, hoc modo: Exspectationem corripit. Curionem prorsus non mediocriter. Objurgatus hac repulsa se mutavit. τὸ Corripit, non est, ut Gronovio visum, In brevius spatium contrahit, sed Reprehendit. Objurgatus autem repulsa eleganter, ut Colaphis, Ferulis &c.

OBJURGANDUS, a, um. Partic. Cic. de Amicit. 90. Monendi amici sæpe sunt, & objurgandi.

OBJURGĀTIO, ōnis. f. [λοιδορία] Post turpe factum castigatio, auctore Festo. Cic. de Amicit. 91. Deinde ut objurgatio contumelia careat.
Objurgatione corrigi. Quintil. 1. 3.
Objurgatio & admonitio. Cic. 2. de Orat. 339. Tum objurgatio si est auctoritas, tum admonitio quasi lenior objurgatio.
Deliciarum objurgatio. Cic. pro Cæl. 27. Deliciarum objurgatio fuit longa, & ea lenior, plusque disputationis habuit quam atrocitatis.
Castigatione & objurgatione dignus. Cic. 3. Att. 10.
Habet acerbitatem objurgatio. Cic. 1 Off. 136.
Mordebit puerum objurgatio. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Susceptam objurgationem reprimere. Cic. 4. Att. 15.

OBJURGĀTOR, ōris. m. [λοιδορητής] Cic. 3. de Lege Agr. 11. Nam attendite, quantas concessiones agrorum hic noster objurgator uno verbo facere conetur. Sen. Epist. 9. Stilponis objurgator similem illi emisit vocem.
Placare objurgatores benevolos. Cic. 1. de Nat. Deor. 5. Qua quidem in causa & benevolos objurgatores placare, & invidos vituperatores confutare possumus.
Ferendus quidem objurgator non est is, qui quod in altero vitium reprehendit, in eo ipse deprehenditur. Cic. 5. Verr. 4.
Convincere suos objurgatores. Cic. 1. de Divin. 111.

OBJURGATŌRIUS, a, um. Adj. [λοιδορητικός] ut, Objurgatoria epistola, Quæ ad objurgationem pertinet. Cic. 13. Att. 6. Una cum illius objurgatoria tibi meam quoque, quam ad eum rescripseram, misi.
Clamor objurgatorius. Ammian. 16. 12.
Cato principio nimis acri & objurgatorio usus est. Gell. 7. 3.
Sonus objurgatorius. Idem 18. 19. Ammian. 15. 17.

OBJURGĬTO, [λοιδοροῦμαι] āre. frequent. Plaut. Trin. 1. 2. 32. Rogitas? tene objurgitem?

OBJŪRO, [ἐξορκίζω] āre. Jurejurando obstringere, inquit Festus, ut est in Penthesilea, Formidabant objurare.

O B L

OBLÆDO, si, sum, [λωβάω] ĕre. Idem quod Lædere. Plautus Cas. 2. 6. 52.
Præcide os tu illi hodie: age ecquid fit? OL. ne oblæsie manum.
Emendati codd. habent, Ne objexis.

OBLANGUEO, [ἀσθενέω] ēre. vel OBLANGUESCO, ĕre. Idem quod Languescere. Cic. 16. Fam. 10. Litterulæ meæ, sive nostræ, tui desiderio oblanguerunt.

OBLĀQUEO, āre. Tertull. de Res. Carn. cap. 7. Argento gemmas oblaqueare, i. e. Circumdare.

OBLĀTRO, [καθυλακτέω] āre. Circum aut contra latrare. Et est canum. Oblatrare aliquem. Sil. lib. 8. 250.

OBLATRĀTOR, ōris. m. [καθυλακτής] Sidon. 1. 3. Stertentum oblatratorum aures. Idem 4. 22. Colubrini oblatratorum molares.

OBLATRĀTRIX, īcis. f. [καθυλακτρίς] Plaut. Mil. 3. 1. 87.
Sed nolo mihi oblatratricem in ædes intromittere.

OBLATUS, &c. V. OFFERO.

OBLECTO, [ἄγω, ψυχαγωγέω] āre. frequent. ab Oblicio, quod ex Ob & Lacio componitur, unde fit Lacto, are. Significat idem quod Delectare, recreare. Ter. Phorm. 2. 3. 86.
Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam
Senectutem oblectet: respice ætatem tuam.
Aliquem falso gaudio oblectare. Plaut. Pæn. 5. 4. 88. [An Oblactare?
Jucunda opinione quam diutissime aliquem oblectare. Cic. 1. Q. frat. 1. 2.
Fabula valde oblectat populum. Hor. de Arte Poet. 321.
Adolescentiam alunt, senectutem oblectant hæc studia. Cic. pro Arch. 16.
Vitam oblectare. Plaut. Asin. 1. 2. 16.
Me te oblectes. Ter. Eun. 1. 2. 115.
Me speres, me te oblectes, mecum tota sis. Cic. de Senect. 56.
Num igitur horum senectus miserabilis fuit, qui se agri cultione oblectabant?
Musæ me oblectant dulci carmine. Catul. ad Mellium, 66. 8.
Rura oblectant animos. Ovid Rem. Amor. 169.
Oblectare se, Animum pascere & recreare. Ter. Hec. 1. 2. 9.
Dic mihi, Philotis, ubi te oblectasti tam diu?
Oblectare se cum. Cic. 2. Qu. frat. 15. Oblecta te cum Cicerone nostro quam bellissime.
Oblectare se in. Ter. Adelph. 1. 1. 24.
In eo me oblecto, solum id est carum mihi.
Se oblectare in hortis. Cic. 3. Off. 58.
Otium temporis oblectare, est Tempus otiosum & vacuum a rebus seriis traducere in voluptatem. Plin. lib. 4. Epist. 14. ad Paternum, Accipies cum hac epistola hendecasyllabos nostros, quibus nos in vehiculo, in balneo, inter cœnam oblectamus otium temporis; his jocamur, ludimus, amamus.
Tempus oblectare studio. Ovid. 5. Trist. 12. 1.
Oblector hac re, passivum. Cic. 2. Fam. 15. In communibus miseriis hac tamen oblectabar specula.
Ludis oblectari & duci. Cic. pro Muren. 39.

OBLECTOR, [ψυχαγωγοῦμαι] āri. deponens. Idem quod Oblecto. Cic. 2. Q. frat. 14. pr. Ego me in Cumano, & Pompejano, præterquam quod sine te, ceterum satis commode oblectabar, & eram in iisdem locis. Sed in emendatis libris est, Oblectabam.

OBLECTĀTIO, ōnis. f. [ψυχαγωγία] Cic. 4. Acad. 127. Indagatio ipsa rerum cum maximarum, tum etiam occultissimarum habet oblectationem.
Oblectatio & levamentum. Cic. 5. de Fin. 53. Nos autem non solum beatæ vitæ oblectationem videmus, sed etiam levamentum miseriarum.
Plena oblectationis requies. Cic. de Amicit. 103.
Animi oblectatio libera. Cic. 1. de Orat. 118. Itaque in iis artibus, in quibus non utilitas quæritur necessaria, sed animi libera quædam oblectatio.
Animi oblectatio, requiesque curarum. Cic. 2. Off. 6.
Otii oblectatio. Cic. 1. Acad. 11. Doloris medicinam a philosophis peto, & otii oblectationem hanc honestissimam judico.

OBLECTĀTOR, ōris. m. Apul. Flor. 3. p. 25. Stawech (Arion) misericordium belluarum oblectator. Tertull. de Corona, cap. 8. Deus prospector & oblectator hominis sui.

OBLECTĀMEN, ĭnis. n. [ψυχαγώγημα] Stat. 3. Silv. 5. 95.
Nec desunt variæ circum oblectamina vitæ. conf. Prudent. Hamartig. 311. Ovid. 9. Met. 342.

OBLECTĀMENTUM, i. n. [ψυχαγώγημα] Ipsa delectatio. Cic. de Senect. 51. Satiari delectatione non possum, ut meæ senectutis requietem, oblectamentumque noscatis.
Oblectamenta & solatia servitutis. Cic. 6. Verr. 134. conf. Sen. Epist. 9.

OBLECTĀBILIS, e. Adj. Auson. Epist. 19. petr. Oblectabile negotium.

OBLECTĀNEUS, a, um. Idem. Vet. Inscript. SI QVID OBLECTANEVM APVD MANES EST.

OBLECTATŌRIUS, a, um. Adj. Gell. 18. 2. Tit. Ænigmata oblectatoria.

OBLĒNIO, ivi & ii, īre. pro Lenire. Sen. de Ira, 3. 9. Lectio illum carminum oblenist.

OBLĪDO, si, sum, [ἀπάγχω] ĕre. ex Ob & Lædo; significat Circum circa usque ad mortem lædo, percutio, suffoco, neco. Columel. lib. 7. cap. 3. Nec angustiæ fetus oblidant. Cic. Fragm. Orat. 14. Duobus digitulis gulam oblisit. Arnob. lib. 7. Oblidi ejus necesse est animam.

OBLĪSUS, a, um. Partic. Prudent. Psych. 592. Obliso gutture.
Oblisus pondere. Plin. 6. Epist. 106. ad Tacitum.
Fauces oblisæ. Tacit. 5. Ann. 9.

OBLĬGO, [περιδέω, ἐνδέω] āre. Circum ligare. Plaut. Men. 5. 3. 9.
Ait se obligasse crus fractum Æsculapio.

Obligare manipulos. Columel. lib. 11. cap. 2.
Obligare vulnus. Cic. 3. de Nat. Deor. 57.
Obligare aliquem, [[illegible]] pro Devincire beneficiis. Cic. 6. Fam. 11. Dolabellam antea tantummodo diligebam, obligatus ei nihil eram. Asconius, Obligatus, in bonis dicitur, & in vinculis. In vinculis quum ait, tunc proprium est: ad bona quum traducitur, tunc translatum est.
Beneficio obligare. Cic. 3. Q. frat. 1. Scaurum beneficio defensionis valde obligavi.
Fidem obligare pro alio apud alium. Papin. in l. Bona fide. §. Uxor. D. Ad S. C. Vellejanum, Et si fidem suam pro ea, quam delegavit, apud virum obligaverit: locum, &c.
Fœdere obligatus. Liv. 38 33.
Obligare omnia bona sua pignori. Scævola in l. Titius. D. Qui potiores in pig. & hypoth. &c.
Redit nihilo opulentior, ut qui prope labefactata fide, omnia prædia fratri obligarat. Suet. Vesp. cap. 4.
Obligare per libram. Varr. de L. L. lib. 6. 5. ad fin.
Obligare se sceleri. Sen. lib. 2. de Tranquil. vitæ.
Obligare pœnæ. Sen. de Benefic.
Judicio aliquo distringi & obligari. Cic. 2. Verr. 24.
Liberalitate sua sibi aliquem. Cic. 2. Q. frat. 14.
Nexu obligare se. Cic. pro Muran. 3.
Pactionibus præmiorum suorum aliquos. Cic. Post red. in Senat. 31.
Periculo jurisjurandi obligari. Cic. 4. Verr. 177. Quum interrogabuntur, obligentur non solum jurisjurandi atque existimationis periculo, sed etiam communi inter se conscientia.
Religione sempiterna obligari. Cic. 2. de Legib. 29. Statuit collegium, locum publicum non potuisse privata religione obligari.
Sacramento militiæ. Cic. 1. Off. 36. Cato ad Pompilium scripsit, ut si filium pateretur in exercitu remanere, secundo eum obligaret militiæ sacramento.
Scelere aliquem. Cic. pro Domo, 20. Qui quum lege nefaria Ptolemæum regem Cypri, fratrem regis Alexandrini, eodem jure regnantem, causa incognita, publicasses, populumque Romanum scelere obligasses.
Sponsione obligari. Cic. 2. de Legib. 41.
Superstitione. Cic. 1. de Divin. 7.
Verbo se uno. Cic. pro Cæcin. 7. Siquis quod spopondit, qui in re verbo se uno obligavit, id non facit, &c.
Votis caput obligasti. i. e. Devovisti, non implendo promissa. Hor. 2. Carm. 8. 5.
Fidem suam obligare. Cic. 5. Philip. 51. Audebo etiam obligare fidem meam, P. C. vobis P. Q. R.
Ædes obligare ob amoris prendinam. Plaut. Truc. 2. 1. 4.
Furti se obligare. h. e. Propter furtum: vel quod dicitur, Conscium se furti reddere. Gell. lib 7. cap. 15.
Vadem obligare trium millium æris. Liv. 3. 13.
Obligor ut tangam lævi fera litora Ponti. Ovid. 1. Trist. 2. 83.
Est & Veneficia devovere. Paul. l. 5. Sentent. Tit. 23. § 9. Qui sacra impia nocturnave, ut quem obcantarent, interficerent, obligarent, fecerint faciendave curaverint, aut cruci suffiguntur, aut bestiis objiciuntur. conf. Salmas. Exerc. Plin.
OBLIGANS, Partic. Sen. de Ben. 1. 4. V. OBLIGATUS, Partic.
OBLIGĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Circumligatus.
Obvolutus & obligatus corio. Auctor ad Heren. lib. 1. 13.
Tu me aliquid eorum doce, per quæ obligantium & obligatorum animi certent. Sen. Benef. 1. 4. [Nisi est a recto Obligator.
Magnis & multis pignoribus eum Respublica obligatum tenet. Cic. 13. Philip. 8.
Dapem obligatam redde Jovi. i. e. Promissam ac debitam. Hor. 2. Carm. 7. 17.
Obligatior, compar. Plin. 8. Epist. 2. Quanto quis melior & probior, tanto mihi obligatior abit.
OBLIGĀTIO, ōnis. f. [[illegible]] Cic. ad Brut. 18. Est autem gravior & difficilior animi & sententiæ, maximis præsertim in rebus pro altero, quam pecuniæ obligatio.
Confirmare obligationem. Papin. in l. Obligationes. D. de actionibus & obligationibus, Obligationes quæ non propriis viribus consistunt, neque officio judicis, neque Prætoris imperio, neque legis potestate confirmantur.
Contiar verborum obligatio, si inter contrahentes id agatur. Paulus in l. 3. D. de actionibus & obligat.
Constituitur obligatio. Paulus in l. 3. D. de actionibus & obligat.
Consumitur, V. Sustinere duas obligationes.
Contrahitur. Paulus in l. Si tibi decem. in princ. D. de pactis.
Deducere aliquid in obligationem. Pomponius in l. Si ita stipulatus fuero. D. de verborum obligat.
Dissolvere. Paulus in l. Et hæredi. §. ultim. D. de pactis.
Distrahere. Cajus in l. 4. §. Is quoque. D. de actionibus & obligat. Qui enim solvit per errorem, magis distrahendæ obligationis animo, quam contrahendæ dare videtur.
Exspiret obligatio. Paulus in l. Qui usumfruct. D. de verb. obligat. Tunc enim priore obligatione exspirante, ex secunda introducitur petitio.
Exstinguitur. Paulus in l. Pluribus rebus. D. de verborum obligat.
Infirmare. Paulus in l. Si sub una. D. de verborum obligat.
Nascitur. Paulus in l. Si tibi decem. in princ. D. de pactis.
Parere potest obligationem conditio. Venulejus in l. A Titio. D. de verborum obligat. Conf. Sustinere duas obligationes.
Perimit obligationem conditio. Modestinus in l. Conditio. D. de verborum obligat.
Perpetuare. Paulus in l. Si servum § sequitur. & sequentibus §§. D. de verborum obligat.
Prior obligatio non resuscitatur ex novo pacto. Paulus in l. Si unus. §. Idem dicimus. D. de pactis.
Revocari in obligationem. Paulus in l. Inter stipulantem. §. Sacram rem. D. de verborum obligat.
Solvitur tota obligatio. Paulus in l. Si unus. §. Si cum mihi. D. de pactis.
Submovetur tota obligatio. Paulus in l. Si unus. §. Si cum mihi. D. de pactis.
Sustinere duas obligationes. Venulejus in l. Si reus promittendi. D. de duobus reis constituendis: Si reus promittendi alteri reo hæres exstiterit: duas obligationes sustinere eum dicendum est: nam ubi quidem altera differentia obligationum esse possit (ut in fidejussore & reo principali) constat alteram ab altera perimi; quum vero duæ ejusdem potestatis sint: non potest reperiri quare altera potius quam altera consumatur; ideoque & si reus stipulandi hæres exstiterit: duas species obligationis eum sustinere.
Vitiare obligationem. Julianus in l. Quæ extrinsecus. D. de verborum obligat. Pro supervacuis habebuntur, nec vitiabunt obligationem.
De variis apud JCtos obligationum generibus, V. plura apud Hotoman. & in Lex. Pitisc.
Obligatio linguæ. Firmicus lib. 6. cap. 27. Saturnus & Mercurius linguam tardo sono vocis impediunt, ita ut in ipsis faucibus, tardis conatibus impedita verba deficiant, aut linguæ obligatione confundantur.
OBLIGĀMENTUM, i. n. Tertull. de Corona, cap. 14. pr. Caput ne valamento quidem obnoxium, nedum obligamento. Idem de Idolol. cap. 15. Consecrationis obligamentum.
OBLIGATŪRA, æ. f. Gloss. Vet. [illegible].
OBLIGATŌRIUS, a, um. Adj. Gloss. Vet. [illegible]. Sic, Mandatum obligatorium. Inst. tit. de Mandato. §. 8.
OBLIGŪRIO, ivi vel ii, itum, [[illegible]] ire. Multa avide consumere, & suavitatem ex edoliorum consumptione capere: unde etiam pro Patrimonii profusione sumitur. Cic. 2. in Catil. 10. Patrimonia sua profuderunt, fortunas suas obligurierunt: res eos jampridem, fides deficere nuper cœpit. al. Abligurierunt. q. V.
OBLIGURĪTOR, ōris. m. Firmicus lib. 5. cap. 52. In Tauro Mars si fuerit inventus, homines faciet audaces, temerarios, obliguritores.
OBLĪMO, [[illegible]] are. ex Ob & Limus componi videtur, sive etiam a verbo Limo, are; quasi Circum limo, sive Super limo repleo. Cic. 2. de Nat. Deor. 130. Ægyptum Nilus irrigat, & quum tota æstate obrutam oppletamque tenuit, tum recedit, mollitosque & oblimatos agros ad serendum relinquit. Virg. 3. Georg. 136.

— & sulcos oblimet inertes.

Oblimare, per translationem, pro Obcæcare, & quasi limo meatus claudere, seu obtundere. vel inquinare posuit Claud. 3. de Rapt. Proserp. 29.

— sed quod dissuasor honesti
Luxus, & humanas oblimat copia mentes. Budæus.

Oblimare rem patris. i. e. Patrimonium. Horat. 1. Serm. 2. 62. Per translationem, pro Consumere, & deterere. Tractum a lima, que fabri utuntur, si fides Scholiastæ. Aut certe a limo; ut sit, Obducere; ut dicimus quædam limo obducta periisse.
OBLIMĀTUS, a, um. Partic. Suet. Aug. cap. 18. Fossas omnes, in quas Nilus exæstuat, oblimatas longa vetustate, militari opere detersit.
OBLINIO, ivi, itum, [[illegible]] ire. Circumlinire. Columel. lib. 12. cap. 39. Oblinitis vasis includere. Idem lib. 5. cap. 9. Sed oportebit talearum capita, & imas partes misto fimo cum cinere oblinire. Scribon. Larg. Compos. 245. Prodest & cinis de silice facta, aqua consperso, oblinita.
OBLĬNO, ini, ivi, & ēvi, itum, [[illegible]] ere Circum linere. Varro 3. de R. R. cap. 7. Qui ita decipiuntur quum se obleverint visco.
Moribus externis se oblinere. Cic. de Clar. Orat. 51. Ut semel e Piræo eloquentia evecta est, omnes peragravit insulas, atque ita peregrinata tota Asia est, ut se externis oblineret moribus. i. e. Fœdaret, inquinaret.
Versibus atris oblinere aliquem. h. e. Infamare. Hor. 1. Epist. 19. 30.
OBLĬTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Circumlitus. Cic. 7. Verr. 172. Nolo ego, Judices quos ego probarim atque delegerim, sic in hac urbe notatos, isto absoluto, ambulare, ut non cera, sed cœno obliti esse videantur.
Oblitus faciem suo cruore ne nosceretur. Tacit. 2. Ann. 17.
Libellus oblitus a cæde. Ovid. 11. Epist. 2.
Lupus oblitus spumis. Ovid. 11. Met. 367.
Stomachus oblitus cibis. Plin. 7. Epist. 123.
Parricidio. Cic. 11. Philip. 27. Atque cum nondum tanto parricidio oblitum, hostem sua sententia judicavit.
Libidine flagitiosa oblita est Antoniorum vita. Cic. 14. Philip. 9.
Stultitia singulari atque inhumanitate oblita omnia. Cic. 5. Verr. 8. Contraque sunt omnia, cum summo dedecore ac turpitudine, tum singulari stultitia atque inhumanitate oblita.
Scripta priscorum verborum affectatione oblita. Suet. de Claris gramm. 10. pr.
Facetiæ oblitæ Latio. Cic. 9. Fam. 15. Ego autem mirifice capior facetiis, maxime nostratibus: præsertim quum eas videam primum oblitas Latio. i. e. Aspersas, intermisto Latio.
Oblitam orationem reddunt exornationes si crebræ collocabuntur: quæ si raræ disponentur, distinctam sicuti coloribus. Auctor ad Herenn. lib. 4. 16. Legitur & Obliquam, sed perperam.
OBLĪQUUS, a, um. Adj. [[illegible]] Non rectum significat, sed Transversum, ut Linea obliqua, Rectam ad angulum acutum secans. ut Cic. Somn. Scip. 14. Hosque, qui incolunt terram, non modo incorruptos ita esse, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manare possit, sed partim obliquos, partim versos, partim etiam adversos stare vobis.
Oblicus etiam scribitur, sed melius Obliquus, ex Ob & Liquus, vel Liquis. V. Scalig. in Fest. sub voce Sublicæ.
Cursus. Ovid. 9. Met. 18.
Cursus obliquos agere. Senec. Hippol. 5.
Dente obliquo timendus aper. Ovid. 4. Epist. 104.
Ictus obliquus & inflexus. Plin. lib. 11. cap. 25.
Itinere obliquo. Ovid. 2. Amor. 17. 20.
Latus. Ovid. 1. Amor. 6. 4.
Lumine cernere aliquem. Ovid. 2. Met. 787.
Oculo limare commoda alicujus. Hor. 1. Epist. 14. 37. Nisi translate dictum.
Ordo obliquus. Cæs. 7. Bell. Gall. 73.
Ordo obliquus signorum. Virg. 1. Georg. 239.
Pede claudicare. Ovid. 2. Amor. 17. 20.
Radice obliqua arbor & imitante avium pedes. Plin. lib. 12. cap. 12.
Rivus. Hor. 2. Carm. 3. 11.
Spatium obliquum litorum. Plin. in præf. lib. 5.
Sublicæ obliquæ. Cæs. 4. Bell. Gall. 17.
Vultus obliquus. Stat. 2. Silv. 6. 102.
Natant obliqui in caput, i. e. Transversi. Plin. lib. 9. cap. 29. de Cancris.

Carmen

Digitized by Google

Carmen obliquum, Oblique perstringens famam alicujus. V. CARMEN.
Dicta obliqua. Aur. Vict. Epit. cap. 9.
Infectatio obliqua. Tacit. 14. Ann. 11. 4.
Orationes obliquæ. Suet. Domit. cap. 11.
Tralate, pro Adverso. Flor. 4. 2. 9. Cato adversus potentes semper obliquus.
Compar. Plin. 2. 77. Positio obliquior.
In obliquum. Virg. 1. Georg. 98.

Rursus in obliquum verso perrumpit aratro.

Flexus in obliquum. Plin. lib. 9. cap. 31.
Sectus in obliquum est limes. Ovid. 11. Met. 130.
Obliquum, Adverbialiter. Apul. Met. 3. Oculis obliquum respiciens.

OBLIQUE, [πλαγίως, δίχμως] Adv. cui contrarium est Recte. Cic. 1. de Finib. 20. Primum erit hoc quasi provincias atomis dare; quæ recte, quæ oblique ferantur.
Oblique præradere vitis latus. Cato R. R. cap. 41.
Oblique in latera procedunt locustæ. Plin. lib. 9. cap. 30.
Tralate, pro Dissimulanter. Gell. 7. 17. Tum vero permotus ego jam agendum oblique, ut cum homine stulto, existimavi. Idem 3. 2. extr.

OBLIQUITAS, ātis. f. [λοξότης, σκολιότης] Plin. lib. 3. cap. 5. Multoque amplior mensura fieret, Tacinium usque, ni talis obliquitas in latus digredi videretur.

OBLIQUO, [λοξόω, πλαγιάζω, τραχηλιάζω] āre. Curvum facere. Plin. lib. 6. cap. 13. At ubi cœpit in latitudinem pandi, lunatis obliquatur cornibus. De Caspio mari.
Crinem obliquare nodoque substringere insigne gentis. Tacit. Germ. 38. 2.
Eosem obliquat in latus. Ovid. 12. Met. 486.
Equos paventes obliquavit. Stat. 12. Theb. 749.
Preces obliquare, Obliqua oratione fundere. Stat. 3. Theb. 382.
Sinus obliquare apud Virgilium, pro Oblique vela tendere, ut & ventus colligatur non secundus, & ne de recto auferretur cursu navis ventorum impotentia, quod fecit necessario Palinurus. Locus est 5. Æn. 16.

Obliquatque sinus in ventum, ac talia fatur.

Visus superbos obliquat. Stat. 1. Achil. 324.
Obliquari. Quintil. lib. 1. cap. 4. Et Q, cujus similis effectus, speciesque, nisi quod paulum a nostris obliquatur.

OBLIQUANS, antis. Partic. [τραχηλιάζων] ut, Caput obliquans. Lucan. 4. 726.
Oculos obliquans contra diem & radios. Ovid. 7. Met. 412.

OBLIQUĀTUS, a, um. Partic. Ammian. 16. 12. Undarum moles obliquatis meatibus declinantes. Idem 28. 4.
Aspectu obliquato. Apul. Met. 8. pr. & 6. Cervice obliquata.

OBLIQUĀTIO, ōnis. f. Macrob. lib 7. Saturn. cap. 1. Liber pater Thyrso ferit, per obliquationem circumfusæ hederæ latente mucrone.

OBLITĔRO, [ἀπαλείφω, ἐξαλείφω, λειαίνω, καταλεαίνω, ἀφανίζω] āre. Abradere, abolere, & quasi a litterarum monumentis delere. Cic. in Vatin. 25. Si eum magnitudo contentionis, studium gloriæ, præstans animus, excellens nobilitas aliquo impulisset, quod in viro & tum ferendum esset, & maximis rebus, quas postea gessit, obliterandum, &c. Nonius, 11. 601. Obliterare, Obscura facere, & in oblivionem ducere. Accius Agamemnonidibus, Inimicitias Pelopidarum extinctas jam atque obliteratas memoria renovare.
Oblitero, a Litus quidam deduci putant: quod ibi notata, a fluctibus æquari & tolli soleant. Alii ab Oblivione, id est a supino Oblitum. Vel dici potest ab Oblino, sicut a Lino Litera: vel ab Ob & Litera.
Obliterare, Literis lineam obducere ad delendum. H. St. Littera tamen gemino t antiquæ scribitur, Oblitero, uno tantum. Dicerem a Litura ductum, nisi prima longa obstaret. Nam & Liturare simplex occurrit. Sed verisimilius ab Obliterus Adj. antiquo arcessitur, non contra a verbo nomen. Istuc autem per Metaplasmum pro Oblutrius dictum ab Obluo, ut Elutrius & Elutrio, ab Eluo.
Famam obliterare. Liv. 39. 20.
Memoriam. Liv. 22. 29. extr. Nondum obliterata memoria superioris belli.
Offensionem. Cic. Post red. in Senat. 11. Publici mei beneficii memoria privatam offensionem obliteraverunt.
In animo obliterari. Liv. 26. 41.
Mandata obliterare. Catull. 65. 232.

Huc vigeant mandata, nec olla obliteret ætas.

Hæc iræ data obliterentur. Senec. Med. 556.

OBLITERĀTUS, a, um. Partic. V. Non. & Liv. supra in ipso verbo.
Tempore ultima, & jam obliterata. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Peccata obliterata. Liv. 3. 59.
Vetustate obliterata res. Liv. 3. 72.

OBLITERĀTIO, ōnis. f. [ἐξάλειψις] Plin lib. 34. cap. 7. extr. Quantoque major in Zenodoro præstantia fuit, tanto magis deprehendi æris obliteratio potest. Arnob. 6. Vetustatis obliteratio. Ammian. 30. 11. Pacem cum præteritorum obliteratione suppliciter obsecrantes.

OBLITERĀTOR, ōris. m. Tertull. advers. Marc. 4. 26. Paul. Nolan. Epist. 16. cap. 7. Patriæ obliterator.

OBLITĔRUS, a, um. Adj. ut, Oblitera gens, pro Obliterata, apud Nævium. V. Gell. lib. 19. cap. 8. conf. in OBLITERO.

OBLITESCO, tui, [συγκαλύπτομαι] ĕre. ab Oblitco inusitato verbo; vel ex Ob & Lateo: Abscondi, delitescere. Varr. 1. de R R. cap. 51. Ne æstu per rimosa in rimis grana oblitescant, & recipiant aquam. Cic. de Univers. 33. Queisque temporibus a nostro respectu oblitescant: rursusque emersi errorem incutiant reconditis expertibus.
Oblitui, Præteritum Senec. Epist. 56. Velut timidum atque iners animal metu oblituit. Idem 7. Nat. Quæst. 29.

OBLITUS, V. OBLINO & OBLIVISCOR.

OBLĪVISCOR, ĕris, oblitus sum, [ἀμνημονέω, λανθάνομαι, ἐπιλανθάνομαι, ἐκλανθάνομαι, ἀμνημονέω, ἀμνημονέω] isci. ab antiquo Livisci; notæ significationis.
Oblitus sum dicere. Ter. in Andr. 5. 1. 22.

Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ac volui, dicere.

Oblitus, cum genitivo. Cic. 2. Verr. 52. Quæ te oblivisci laudis domesticæ non sinant. Cæs. 1. Bell. Gall. 16. Veteris contumeliæ oblivisci.
Consuetudinis & instituti sui oblivisci. Cic. 4. Att. 15.
Dignitatis suæ. Cic. 1. Fam. 7.
Malorum. Hor. Epod. 2. 37.

Memini enim, memini, nec unquam obliviscar noctis illius. Cic. pro Planc. 10.
Obliviscor, cum accusativo. Cic. pro Rosc. Amer. 49. Et artificium obliviscatur, & studium deponat, licebit.
Oblivisci aliquem. Virg. 2. Æn. 148.

Quisquis es, amissos hinc jam obliviscere Grajos.

Nunc oblita mihi tot carmina. Virg. 9. Ecl. 53. Passive accipitur pro A me.

OBLIVISCENS, entis. Partic. [ἀμνημονῶν] ut, Secla obliviscentia. Catull. ad Mallium, 66. 43.

Ne fugiens seclis obliviscentibus ætas
Illius hoc cæca nocte tegat studium. Cæca nocte, i. e. Ignorantiæ tenebris.

OBLIVISCENDUS, a, um. Partic. [ἀμνημόνευτος] Hor. 1. Epist. 11. 9.

Oblitusque meorum, obliviscendus & illis. h. e. Oblivioni tradendus ab illis.

Obliviscendi tui mores. Plaut. Mil. 4. 8. 46.

OBLĪTUS, a, um. Partic. [ἐπιλελησμένος] Plin. lib. 9. cap. 10. In tantum fallit oblitus sui, ut, &c.
Decoris sui oblitus. Virg. 5. Æn. 174.
Moris patrii oblitus. Ovid. 1 de Pont. 5. 49.
Pudoris oblita. Ovid. 17. Epist. 13.
Corda oblita laborum. Virg. 4. Æn. 528.
Passive. Virg. 9. Ecl. 53. Oblita mihi carmina. Cic. 9. Fam. 15. pr. Oblitæ Latio facetiæ. al. Oblitæ rectius.
Suis hominibus oblitus. Augustin. de Music. 4. 4.
Tralate. Virg. 2 Georg. 59.

Pomaque degenerant, succos oblita priores.

OBLĪVIO, ōnis. f. [λήθη, ἐπιλησμονή, ἀμνηστία, λησμοσύνη] Memoriæ extinctio, vel Defectus & imbecillitas. Plin. lib. 13. cap. 17. Nimis hospitali advenarum oblivione.
Oblivio & reticentia. Cic. 14. Philip. 33. Vestra virtus nec oblivione eorum qui nunc sunt, nec reticentia posterorum insepulta esse poterit. Al. Sepulta.
Oblivio amicitiæ, & intermissio consuetudinis. Cic. 5. Fam. 17. Non oblivione amicitiæ nostræ, neque intermissione consuetudinis meæ superioribus temporibus ad te nullas litteras misi: sed quod, &c.
Plur. ut Legum obliviones. Quintil. Decl. 306.
Critolaus Peripateticus & malum esse voluptatem ait, & multa alia mala parere ex sese, injurias, desidias, obliviones, ignavias. A. Gell. lib. 9. cap. 5.
Lividæ obliviones. Hor. 4. Carm. 9. 34.
Fugitiva oblivio. Varr. de L. L. lib. 4. pr.
Longa. Juven. 10. Sat. 204.
Adducere in oblivionem. Cic. 2. Verr. 54.
Capere oblivionem alicujus rei. V. CAPIO.
Capit me oblivio. Cic. 1. Off. 26. Maxime autem adducuntur plerique, ut eos justitiæ capiat oblivio, &c.
Conterere oblivione injurias. Cic. 1. Fam. 9. Ego, quum mihi cum illo magna jam gratia esset, quod ejus omnes gravissimas injurias, communis concordiæ causa, voluntaria quadam oblivione contriveram, ejus repentinam, &c.
Dare oblivioni. Liv. 2. 31.
Delere oblivione, Idem. Cic. pro Dejot. 37. Quæ unquam vetustas obruet, aut quæ tanta delebit oblivio?
Jacere in oblivione. Cic. 3. Verr. 101. i. e. In obscuro. De homine dictum: cui opponitur In assidua commemoratione esse.
Inobscurat oblivio. Cic. 9. Philip. 10. Nulla ejus legationis posteritatem inobscurabit oblivio.
Intercipit oblivio. V. INTERCIPIO.
Obruere oblivione adversa. Cic. 2. de Finib. 57. Et adversa quasi perpetua oblivione obruamus. Idem de Claris Orat. 60. Hunc vetustas, ut alios fortasse multos, oblivione obruisset. De Ennio.
Surrepit oblivio. Plin. lib. 8. cap. 22. Huic quamvis in fame mandenti, si respexit, oblivionem cibi surrepere ajunt, digressumque quærere aliud. De lupo cervario.
Venire in oblivionem. Cic. in Sallust. 5. Tu tuis vita, quam turpiter egisti, magnas offudisti tenebras: ut etiam si fuerint egregii cives, certe veneris in oblivionem.
Vindicare ab oblivione hominum, atque a silentio. Cic. 2. de Orat. 7. Laudem eorum, jam prope senescentem, quantum ego possem, ab oblivione hominum atque a silentio vindicarem.
Oblivione hominum & taciturnitate tanta dedecora tegere Cic. 7. Verr. 138.

OBLĪVIUM, i. n. [λῆθος] Idem. Tacit. 4. Hist. 9. 4. Eam sententiam modestissimus quisque silentio, deinde oblivio transmisit. Poeticum est
Oblivia pl. pro Oblivione. Virg. 6. Æn. 715.

Securos latices, & longa oblivia potant.

Rerum oblivia. Lucret. lib. 3. 840.
Meriti nostri oblivia. Ovid. 7. Met. 45.
Jocunda oblivia sollicitæ vitæ. Hor. 2. Serm. 6. 62.
Pigra. Stat. 10. Theb. 89.
Cepere te oblivia nostri. Ovid. 1. Trist. 8. 11.

OBLIVIUS, a, um. Adj. ut
Oblivia verba, dixit Varro lib. 4. de L. L. 1. pro Antiquatis, & velut oblivioni traditis, ut quidem interpretor. Ejus verba sunt, Igitur quoniam hæc sunt tripartita verba, quæ sunt aut nostra, aut aliena, aut oblivia: De nostris dicam, cur sint: de alienis, unde sint: De obliviis relinquam.

OBLIVIŌSUS, a, um. Adj. [ἐπιλήσμων] Qui cito obliviscitur, cui contrarium Memor. Cic. 1. de Invent. 35. Acutus an hebetior, memor an obliviosus.
Stultus & obliviosus senex. Cic. de Senect. 36.
Obliviosus. Quod oblivionem inducit. Hor. 2. Carm. 7. 21.

Oblivioso levia Massico
Ciboria exple. h. e. Vino Campano, quo labor in oblivionem venit. Acron.

Superl. Tertull. de Anima cap. 24. Obliviosissimo etiam homini inobliterata perseverabit scientia naturalium.

OBLIVIĀLIS, e. Adj. Prudent. Hymn. ante Somn. v. 13.

Mens æstuans procellis,
Curisque sauciata,

Totis bibit medullis
Obliviale poclum.

OBLŎCO, [ἀντιμισθόω] āre. Idem quod simplex Locare. Justin. 11. 10. 9. Quum operam oblocare ad puteos exhauriendos solitus esset. Qua etiam dicendi formula utitur Suetonius, nisi forte quis legendum hic contenderit Abloco per primam vocalem. Sic enim vulgo legitur Vitell. cap. 7. Domum in reliquam partem anni oblocaret.

OBLOCĀTUS, a, um. Partic. Suet. Cæs. cap. 26. Quæ ad epulum pertinebant macellariis oblocata.

OBLONGUS, a, um. Adj. [ἐπιμήκης] Idem quod Longus significat: nisi quid addat præpositio. Plin. lib. 37. cap. 12. Figura oblonga maxime probatur. De gemmis. Liv. 21. 8. Hastile oblongum.
Oblonga ova. Plin. lib. 10. cap. 52.
Oblongo semine cardamomum. Plin. lib. 12. cap. 13.
Compar. Vitruv. 10. 17. Foramen oblongius.

OBLONGŪLUS, a, um. Adj. dimin. Gell. 17. 9. Surculi teretes oblonguli.

OBLŎQUOR, ĕris, [ἀντιλαλέω, καταλαλέω] lŏqui. Contra loquentem loqui, inquit Servius. Cic. pro Cluent. 63. Tamen vocat me alio jamdudum tacita vestra exspectatio, quæ mihi obloqui videtur: Quid ergo? negasne illud judicium esse corruptum? Idem 2. Q. frat. 9. Tu vero, ut me & appelles, & interpelles, & obloquare, & colloquare velim.
Respondere & obloqui. Plin. lib 36. cap. 16.
Obloqui numeris, Recinere. Virg. 6. Æn. 646.

Necnon Threïcius, longa cum veste, sacerdos
Obloquitur numeris septem discrimina vocum.

Servius; Dicendo Obloquitur, chordarum expressit laudem, quas dicit verbis loquutas.
Avis obloquitur. Ovid. 3. de Pont. 1. 21.
Obloqui, Maledicere. Plaut. Curc. 1. 2. 41.

Lenonis hæ sunt ædes. PA. male istis eveniat.
PH. Qui? PA. quia scelestam servitutem serviunt.
PH. Obloquere. PA. fiat maxime. PH. etiam taces?
PA. Nempe obloqui me jusseras.

[Non est hic Maledicere, sed Interrumpere loquentem, ut clarius ex sequentibus elucet.
Ferocissime oblocuti erant. Curt. 10. 2. extr.

OBLOQUŪTOR, ōris. m. [καταλάλος] Qui alteri obloquitur. Plaut. Mil. 3. 1. 48. Neque ego unquam obloquutor sum alteri in convivio.

OBLOQUIUM, i. n. Calumnia. Sidon. 7. Epist. 9. Nosse vos par est in quas me obloquiorum Scyllas turba conjecerit.

OBLUCĪNO, āre. Mente errare, ut exponit Festus. A Luco deducit Heins. ad Sil. 1. 459. conf. Scalig. ad Festum. & ALLUCINOR.

OBLUCINĀMENTUM, i. n. pro Caligine usurpavit M. Ant. Sabell. Cocc. orat. 4. de Præst. Linguæ Lat. in Plautum.

OBLUCTOR, [ἀνθαμιλλάομαι, ἀντερείδω] āri. Acrius contra aliquid niti. Columel. lib. 8. cap 14. Fruticibus aut solidioribus herbis obluctatur ire pertinaciter, ut collum abrumpat.
Genibus adversæ obluctor arenæ. Virg. 3. Æn. 38.
Soli obluctandum Fabio. Sil. lib. 8. 10. Curt. 6. 6. 27.

OBLUCTANS, antis. Partic. [ἀντερείδων] ut, Saxa obluctantia summovit. Stat. 3. Silv. 1. 20.
Obluctans oblivioni. Curt. lib. 7. 19.

OBLUCTĀTUS, a, um. aliud Partic. [ἀντερείσας] ut, Turba obluctata morti. Lucan. lib. 3. 662.

OBLUCTĀTIO, ōnis. f. Arnob. 2. Qui cum suis cupiditatibus pugnant, pertinaci moliuntur obluctatione virtutis.

OBLŪDO, si, sum, [ἀντιπαίζω] ĕre. Cum aliquo ludere. Plaut. Truc. 1. 2. 10.

Sin videant quempiam se adservare, obludunt, qui custodem
Oblectent per joculum & ludum.

Al. Objectant.

OBLŪRIDUS, a, um. Adj. Subluridus. ut, Color obluridus. Ammian. 14. 6.

O B M

OBMĂNENS, antis. Partic. [παραμένων] pro Diu manens. ut Permanens. Festus.

OBMŌLIOR, ītus sum, [ἀποχωννύω] īri. Liv. 37. 32. Sed undique omnes ad munienda & obmolienda, quæ ruinis strata erant, concurrerunt. i.e. Obstruenda oppositis molibus. Idem 33. 5. Curt. lib. 6. 6. 24. Arborum truncos & saxa obmolientur.

OBMURMŬRO, [ἀντιμορμύρω] āre. Contra murmurare. Ovid. 18 Epist. 47.
Vana peto, precibusque meis obmurmurat ipse.

OBMURMURĀTIO, ōnis. f. Ammian. 26. 2. Obmurmuratio gravis exoritur.

OBMUSSĪTO, & OBMUSSO, āre. V. Serv. ad Virg. 11. Æn. 345. Tertull. de Anima cap. 18. Poetæ hæc nobis semper obmussant. Idem de Pallio cap 4.

OBMŪTESCO, tui, [φιμόομαι] ĕre. quasi Mutum fieri, Tacere. Cic. 2. de Finib 49. Sed quia tale sit, ut vel si ignorarent id homines, vel si obmutuissent, sua tamen pulchritudine esset specieque laudabile. Idem 2. de Orat. 27. Ego vero, inquit Crassus, neque Antonium verbum facere patiar, & ipse obmutescam, nisi prius a vobis impetrarit.
Ore presso obmutuit. Virg. 6. Æn. 155.
Aspectu obmutuit amens. Virg. 4. Æn. 279.
Obmutescere dicitur res aliqua, pro Non esse in usu. Plin. lib. 33. cap. 8.
Lydium Sardibus emebatur: quod nunc obmutuit.

O B N

OBNASCOR, nātus sum, [ἐπιφύομαι] sci. Dep. unde

OBNĀTUS, a, um. [ἐπιφυόμενος] Partic. Liv. 23. 19. Ibi hærentia inter obnata ripis salicta conspiciuntur. h. e. Circum ripas nata.

OBNĂTO, [ἀντινήχομαι] āre. Contra vel citra natare. Virg. tribuitur, forte in Catalect.

— in æquora fulvis
Obnatat umbra foris.

OBNECTO, nexui, nexum, [συμπεδίζω] ĕre. ast, auctore Festo, Obligare, & maxime in nuptiis frequens est.

OBNEXUS, ûs. m. Tertull. advers. Marc. 4. 37. Dissolvens violentiorum contractuum obnexus.

OBNĪGER, gra, grum. Adj. [ὑπομέλας] Idem quod Niger, vel [illegible] ger: aut, ut quidam volunt, Admodum niger. Plin. lib 20. cap. [illegible] Radicibus multis, & obnigris. V. Harduin.

OBNĪTOR, ĕris, nisus vel nixus sum, [ἀντερείδω, ἀνθίστημι, ἀνθέλκω] [illegible] Contra niti, obluctari. Cic. pro Milon. 35. At non P. Clodius [illegible] usitatis jam rebus obnitendum est Miloni, ut tueatur dignitatem [illegible]
Obniti contra & tendere. Virg. 5. Æn. 21.
Adversis obniti. Tacit. 15. Ann. 11.
Obnitier undis. Lucret. lib. 4. 439.

— in portu clauda videntur
Navigia, aplustris fractis, obnitier undis.

Obnitor impedire. Paterc. lib. 1. 9. 6. Fuere qui Pauli triumphum [illegible] pedire obniterentur.

OBNĪTENS, entis. Partic. Obnitente vi animi. Paterc. 2. 123. 2.
Quum sæpe obnitens repugnasset. Paterc. 2. 89. 5.

OBNIXUS, a, um. Partic. [ἀντερείσας] ut,
Obnixi scutis & corporibus. Liv. 34. 46.
Obnixa baculo senectus. Seneca cap. 7. lib. 2. de Clem. Vide [illegible] SCABO. H. St.
Obnixus curam sub corde premebat. Virg. 4. Æn. 332.
Obnixus non cessit. Virg. 4. Georg. 84.
Obnixos stabili gradu impetum hostium excipere. Liv. 6 12.
Obnixus opibus, Intentus vel attentus ad rem. Plaut. Stich. 1. 2. [illegible]
Mens obnixa malo. Valer. 7. Argon. 257.
Dentes. Stat. 11. Theb. 337.
Firmitas obnixa. Plin. lib. 36. cap. 15.
Remi obnixi in acuto murice. Virg. 5. Æn. 206.
Venti obnixi lacerant cava nubila. Stat. 5. Theb. 366.
Obnixus contra. Virg. 10. Æn. 359.

Non ipsi inter se, non nubila, non mare cedit,
Anceps pugna diu, stant obnixa omnia contra.

h. e. Mare mari, nubes nubibus, venti ventis. Servius.
Obnixum adverbialiter habet Auson. Epist. 25. 28.

Obnixum Pauline taces.

OBNIXE, Adv. [ἐρρωμένως] Cum conatu, instanter, totis viribus [illegible] Andr. 1. 1. 134.

Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magis id adeo mihi ut incommodet, &c.

Obnixe perii. Plaut. Stich. 3. 2. 41.

Perii hercle vero, plane, atque obnixe.

Legitur in [illegible] codd. Nihil obnoxie. V. not. Var.
Compar. Claud. Mamert. de Statu Anim. 1. 3. Obnixius [illegible]

OBNOXIUS, a, um. Adj. [ὑπόχεος, ὑπεύθυνος, ὑπόδικος] Qui [illegible] obligatus est ob delictum, inquit Festus. utputa si quis [illegible] xius ob nimiam cibi intemperantiam: aut si mulier ob stuprum [illegible] viro consuetudinem, illi obnoxia fit. Plaut. Epid. 5. 2. 29.

Cedo manus igitur. A. morantur nihil, atque arcte [illegible]
P. Nihil eas vero obnoxias.

i. e. Quæ non meruerunt [illegible] quid commiserunt, unde colligari debeant. In libris [illegible] Nihil vero obnoxiose. Idem Stich. 1. 1. 44. & Truc. 4. 3. 6 [illegible] lib. 7. cap. 27.
Supplex & obnoxius. Cic. ad Brut. 17. Vivat hercule Cicero [illegible] sit, supplex & obnoxius, si neque ætatis, neque honorum [illegible] rerum gestarum pudet. h. e. Velut servituti addictus, & [illegible] vium pæne serviliter timens & suppliciter adorans. [illegible] & serf a Octavium. Ductum a servis datis ob noxam, vel [illegible] admiserunt.
Obnoxius, pro Obediente atque morigero. Salluft. Catil. cap. [illegible] ria montesque polliceri cœpit, & minari interdum ferro, [illegible] noxia foret. i. e. Morem gereret. Perott. De stupro intelligentes.
Adversus gratiæ animus, & Obnoxius, opponuntur. Quint. [illegible] cap. 11. Nec enim, nisi totis causæ partibus diligenter inspectis possumus, qualem nobis facere animum cognoscentis expediat [illegible] rum an mitem; concitatum an remissum; adversum gratiæ, [illegible] noxium.
Obnoxius sum illi, i. e. Subjicior tanquam servus. Plaut. Bacch. [illegible]
Obnoxium & trepidum agere. Suet Tiber. cap. 12. Enim vero [illegible] privatum modo, sed etiam obnoxium & trepidum egit, [illegible] agris abditus, &c. h. e. (ait Beroaldus) Mancipatum, & [illegible] ne conditione. Nam Obnoxius interdum Libero opponitur. [illegible] Livium observavimus sic scribentem, 23. 12. Si reticeam, [illegible] bus, aut obnoxius videar: quorum alterum est hominis aliena [illegible] tis obliti, alterum suæ. Hæc Beroaldus.
Obnoxius, ad alia multa transfertur: ut, Locus obnoxius ventis [illegible] Objectus, & expositus, atque subjectus. Columel. lib. 4. cap. [illegible] exilis terræ & acclivis, torrensque æstu, vel quæ vehementibus [illegible] lis obnoxia est, humilius jugum poscit.
Obnoxius injuriis, ludibriis, & hujusmodi. Plin. 3. Epist. 14 [illegible] quot periculis, quot contumeliis, quot ludibriis simus obnoxii.
Crimini obnoxius. Liv. 4. 44.
Facto mens turpi obnoxia. Tibull. lib. 3. 4. 15.
Insidiis. Tacit. 14. Ann. 40. 2.
Odio. Idem 3. 58. 5.
Pravis pars hominum obnoxia. Hor. 2. Serm. 7. 80. i. e. Vitiis addicta.
Obnoxius tibi sum, Obligatus & devinctus. Ter. Hec. 3. 1. 22

Tum uxori obnoxius sum, ita olim suo me ingenio pertulit.

Animus obnoxius Plin in præf 9. Obnoxii profecto animi & infelicis ingenii est, deprehendi in furto malle, quam mutuum reddere. [illegible] Illiberalis & degeneris. Budæus.
Arva non obnoxia curæ, non rastris hominum. Virg. 2. Georg. [illegible] h. e. Arva quæ non egent rastris, nec cura hominum, propter quæ [illegible] vincta ac obligata illis esse videantur. i. e. Nullius curæ indiga, [illegible] quæ non est opus arare, nec curem.
Luna obnoxia radiis fratris, Quia lumen accipit a Sole. Virg. 1 Georg. 397. Nam suapte natura Lunæ corpus est opacum, atque Solis [illegible] resplendet, quando hujus radii in illud reflectuntur. Sabinus [illegible] fol. 202. locum Virgilii longe aliter exponit. V. & Virg. & Sabinum [illegible] & diligenter considera locum. Servius repetit hanc vocem [illegible] quæ est in præcedenti versu, ut sit sensus, Nec Luna obnoxia [illegible] fratris, videbitur surgere obtusa.

Viris procellis obnoxia. i. e. Quæ noxam procellarum perfert. Apud Columel lib. 4. cap. 19.
Fructus feris obnoxius. Columel. lib. 5.
Obnoxia nulli animali olera. Plin. lib. 19. cap. 10.
Obnoxius pro crimine. Liv. lib. 8. 34. extr. Vestra obnoxia capita pro licentia Q. Fabii objicite. Al. Q. Fabio, dandi cesu.
Obnoxius, absolute. Plin. lib. 14. cap. 2. de generibus vitium, Fecenia & cum ea florens Biturica, acino rarior, nenquam floris obnoxii, quoniam antecedunt, ventisque & imbribus resistunt.
Corpus obnoxia, Absolute. i. e. Valetudinaria. Plin 32. 6.
Compar. Obnoxior. Sen. de Clement. 1. 13. al. Noxior.
OBNOXIE, Adv. [δούλως] unde apud Liv. 3. 39. pr. Obnoxie dicere sententiam, i. e. Serviliter: & ut Budæus interpretatur, Timide.
Obnoxie, pro Obscura Pmottus interpretatur, a Noa, noctis: & sic legit apud Plaut. in Stich. 3. 2. 48.
Perii hercle vero plane, non obnoxie. Alii, Atque obnixe legunt. V. Ascensium in Gell. lib. 7. cap. 17. & supra OBNIXE.
OBNOXIŌSUS, a, um. Adj. Plaut. Trin. 4. 3. 31.
Magis queis sunt obnoxiosi, quam parentes liberis. conf. Idem ibid. 56. & 57.
OBNOXIŌSE, Adv. Idem Epid. 5. 2. 30. V. OBNOXIUS.
OBNOXIO, are. Claud. Mamert. de Statu Anim. 2. 9. Alienis fenus noxiis obnoxiantes.
OBNUBESCO, ĕre. apud Pontanum de Bello Neapol. lib. 5. p. 575. Obnubescere aer, ac mare agitari ventis quum cœpisset. Vide an ex Vet. aliquo. H. St. Exstant fol. 307. a. Aldi.
OBNUBĬLUS, a, um. Adj. [ἐπινέφελος] ut, Obnubila & obsita tenebris loca. Cic. 1. Tusc. 48. Ex quodam poeta.
OBNUBĬLO, [ἐπινεφελόω] āre. Obscurum facere, & quasi nubibus implere. Gell. lib 1. cap. 2. Ac ne oris quoque & vultûs serenitatem Stoici hominis unquam ulla posse ægritudine obnubilari.
OBNUBILĀTUS, a, um. Partic. Apul. 9. Met. Juvenis inescatus atque obnubilatus.
OBNŪBO, psi, ptum, [ἐπικαλύπτω] ĕre. Abscondere, tegere. Festus, in Sched. v. Nuptiæ. Ælius & Cincius, quia flammeo caput nubentis obvolvatur, quod antiqui Obnubere vocarunt, ob quam causam legem quoque Parenitam jubere Caput ejus obnubere, qui parentem necavisset, quod est obvolvere. Hactenus Festus. Cic. pro Rabir. perd. reo, 13. Sed Tarquinii, superbissimi atque crudelissimi regis, ista sunt cruciatus carmina, quæ tu, homo lenis ac popularis, libentissima commemoras, Caput obnubito, arbori infelici suspendito. conf. Liv. 1. 26.
Obnubit furiale caput. Stat. 11. Theb. 584.
Comas obnubit amictu. Virg. 11. Æn 77.
Illam obnubit terras, ut nubes cælum. Varr. de L. L. lib. 4. 10. i. e. Operit.
Obnubitur atra veste caput. Sil lib. 11. 259. De Decio Magio.
OBNUPTUS, a, um. Partic. Macrob. 1. Saturn. 21. Simulacrum hujus Deæ fingitur capite obnupto. Ibid. Terra nubibus obnupta.
OBNUNTIO, āre. Donatus, Qui malam rem nuntiat, obnuntiat: qui bonam, annuntiat: nam proprie Obnuntiare dicuntur augures, qui aliquid mali ominis, sævumque viderint. ad illud Ter Adelph 4. 2. 7.
Primus sentio mala nostra, primus rescisco omnia:
Primus porro obnuntio. Ubi Donatus porro, Obnuntio, i. e. Malum imminens quasi omen nuntio. Inde enim etymologia hujusce verbi est. Cic. pro Sext. 79. Itaque quam fretus sanctitate Tribonatus, quum se non modo contra vim & ferrum, sed etiam contra verba atque intercessionem legibus sacratis esse armatum putaret, venit in templum Castoris, obnuntiavit Consuli, quum subito manus illa Clodiana, in cæde civium sæpe jam victrix, exclamat, incitatur, invadit. Idem 4. Att. 3. Metellus tamen postulat ut sibi postero die in foro obnuntietur.
Immo Ob vim istam habet, ut verbum in malam partem sumatur. Vide OBSOLESCO. H St. Immo magis hæc particula vim exprimit in hoc verbo eandem, quam in Obsisto, Oppono, Oppugno, Obloquor, Obnitor, ceterisque id genus habet, ubi Contra significat, & Gr. ἀντὶ respondet. q. d. Contrasisto, Contrapugno &c. sic Obnuntio, Contra nuntio. Sed h. l. est Adnuntio. V. OB. Apud Donatum pro Sævum, Scævum legendum, ut est in accuratissima editione Lindenbrogii.
Obnuntiare, ut dictum est ex Donato, dicuntur Augures, qui aliquid mali ominis, scævumque viderint. Cic. 1. de Divin. 29. Non in eo est culpa, qui obnuntiavit, sed in eo, qui non paruit. Et 4. Att. 3. Nisi Miloni C. Appius obnuntiasset, comitia futura erant diem a 11 Calend. Decemb.
Obnuntiare, Resistere & reluctari. Suet. in Cæs. cap. 20. Lege autem Agraria promulgata, obnuntiantem collegam armis foro expulit. conf. Liv. 22. 42. extr. & Brisson. de Form. p. 121. vel Lex. Pitisc [Scias tamen, lector, non aliter apud Sueton. Liviumque hoc verbum positum esse, atque in superioribus locis Cic. Erat enim Obnuntiandi potestas non modo penes Augures, sed & penes Magistratus, quorum Auspicia erant, si aves non addixissent, id quod ex Livii verbis perspicue apparet.
OBNUNTIĀTIO, ōnis. f. Cic. 1. de Divin. 30. M. Crasso quid acciderit, videmus, dirarum obnuntiatione neglecta.
Obnuntiatione, inquit Pedianus in Orat. in L. Pison. 9. perniciosis legibus resistebatur. Sicuti vero intercessioni obtemperare necessarium censebatur, ita plane Augurum obnuntiationi: quod in Crasso significat Plutarch.
Interponere obnuntiationes. Cic. 4. Att. 16.

O B O

OBŎLEO, ui & ēvi, [ὀδωδέω] ēre. Graveolere, odoremque tætrum reddere. Plaut. Most. 1. 1. 38. Oboluisti allium. conf. Suet. Vesp. 8. Idem Calig cap. 23. Ille antidotum obolaisset, quasi ad præcavenda venena sua sumptum. [Non tantum de malo, sed de quovis odore dici puto, vimque habere Ob particulam & Circum. Obolevi nusquam legi.
Obolere, per translationem, pro Præsentiscere, Subolere. Plaut. Men, 2. 3. 33. Oboluit marsupium huic istuc, quod habes. Idem Amph. 1. 1. 165.
Olet homo quidam malo suo. a. hei! numquam ego obolui?
[Hic profecto non est Præsentiscere, sed in propria significatione positum.
OBOLITIO, ōnis. f. Apul. de Mundo. Nebula est exhalatio vaporata, &c. cui feminitas obolitionem infert. In amendatis editt. ut Elmenh. p. 61. legitur Abolitionem.
OBŎLUS, i. m. [ὀβολός] Ultima est nummorum significatio, inquit Donatus. Ter. And 2. 2. 32.
Certa res est, etiam puerum inde abiens conveni Chremis,
Olera & pisciculos minutos ferre obolo in cœnam seni.
Obolus, inquit Budæus, valet semissem nostrum & denariolum: id est septem denariolos. conf. Voss. Etym. vel Lex. Pitisc.
OBOLOSTATES, æ. m. [ὀβολοστάτης] inquit Cælius, dicitur Minutulus fœnerator. V. Lect. Antiq. lib. 10. cap. 2. & Suid.
OBOMINOR, āri. Apul. 9. Met. Cururum nisi fingium obominata. [Elmenh. p. 227. Abominata, mendose.
OBORIOR, īris vel ĕris, ortus sum, [ἀνίσχω] īri. Adnasci, inquit Festus. Plaut. Stich. 1. 3. 21.
Uteri dolores mihi oboriuntur quotidie. Ter. Hecyr. 4. 3. 2.
Nulla mihi res posthac potest jam intervenire tanta,
Quæ mihi ægritudinem afferat, tanta hæc lætitia oborta est.
Bellum obortum est. Liv. 21. 8.
Lux oborta. Cic. pro Ligar. 6. Vide quanta lux liberalitatis & sapientiæ tuæ mihi apud te dicenti oboriatur.
Lux oborta micat. Sil. lib. 17. 481.
Nox oborta est. Senec. Herc fur 823.
Tenebræ obortæ sunt oculis. Ovid 2. Met. 181.
OBORTUS, a, um. Partic ut, Motus terræ obortus. Lucret. lib. 6. 586.
Sidera oborta. Stat. 8 Theb. 32.
Sol radiis terram dimovit obortis. Lucret. lib. 6. 869.
OBORTUS, ûs. m. Agnatio, accessio. ut, Perpetuus obortus. Lucret. lib. 4. 918.
Perpetuoque fluant certis ab rebus obortu. Sic restituit Lambinus, quum antea legeretur, Ab rebus odores, plane mendose
OBOSCŬLOR, āri. Petron. cap. 126. Viderint matronæ, quæ flagellorum vestigia obosculantur.
OBOSCULĀBUNDUS, a, um. Adj. Apul. Apol. 2. Flens & manus nostras obosculabundus, &c.

O B P

OBPASSULATUS, V. OPPASSULATUS. H. St.
OBPROBRO, āre. Probrum objicere. Festus.
OBPUVIAT, Verberat. A. paviendo. Festus.

O B R

OBRĀDIO, āre. Isidor. 16. 17. Obrydium (al. Obrysum) aurum dictum, quod obradiet splendore.
OBRAUCĀTUS, a, um. Partic. ab OBRAUCO. Pass. Solinus cap. 15. de gruibus, Volatus desidiam castigat, voceque cogit agmen. Ea ubi obraucata est, succedit alia.
OBRENDARIUM, i. n. Locus in pavimento ad obruenda cadavera relictus. V. Fabrett. Inscript. p. 15. Sæpe etiam in Inscriptionibus leguntur, Vasa obrendaria, quæ nihil videntur aliud esse, quam quæ Fictilia sarcophaga vocentur. Inscript. apud Gruter. p. 607.
OBRĒPO, psi, ptum, [παρέρπω, ὑπέρχομαι] ĕre. est, ut ait Budæus, Latenter progredi, & fallaciter adire. Tractum ab animalibus pedibus carentibus, quæ gressu tacito gradiuntur, ut serpentes humi repentes solent. Plaut. Trin. 4. 2. 132.
Nimis argute obrepsisti in eapse occasiuncula.
Sæpe inscientibus nobis & cœnantibus obrepit. i. e. Repente intervenit Cic 16. Fam. 21.
Obrepere, dicitur quicquid sensum fallit. ut, Obrepit fames. Plaut. Pœn. prol. 14.
Obrepit mors. Plaut. Pseud. 2. 3. 19.
Obrepit somnus. Plin. 7. Epist. 4. ad Pontium, Dein quum meridie (erat enim æstas) dormiturus me recepissem, nec obreperet somnus, &c. Hor. de Arte Poet. 360.
Verum opere in longo fas est obrepere somnum. Hic per translationem pro Falli, & peccare.
Obrepit dies, Obrepit senectus. Cic. de Senect. 5. Qui enim citius adolescentiæ senectus, quam pueritiæ adolescentia obrepit? Idem 6. Att. 3. Obrepsit dies, ut vides: mihi enim ad tertium Calend. Sextiles de provincia decedendum est. Budæus. conf. Juven. 9. Sat. 129.
Obrepit oblivio. Senec. de Benef lib. 3. cap. 1.
Obrepere in animos. Cic. 2. de Divin. 139. Nullæ ergo imagines obrepant in animos dormientium extrinsecus.
Obrepere, Fallere, h. e. Incautum aggredi. Ulpian. in l. Carbonianum, §. Puberi. D. de Carbon. edicto, Sed si quasi esset pubes, quasi impubes obrepserit, bonorumque possessionem acceperit, dicendum erit nihil eum egisse. Budæus.
Obrepit creditor. Ulpianus in l. Si fidejussor. com. §. Si cum D. Mandati vel contra, Debitor enim debuit notum facere fidejussori, jam se solvisse: ne forte creditor obrepat, & ignorantiam ejus circumveniat, & excutiat ei summam, in quam fidejussit.
Obrepere alicui imprudenti, Fallere nescientem. Plaut. Trin. 1. 2. 23.
Obrepere ad magistratum dicitur, Qui falsa specie, vel probitatis, vel doctrinæ ad magistratus assumitur. Cic. in Pison. 1. Obrepsisti ad honores errore hominum, commendatione fumosarum imaginum: quarum simile habes nihil, præter colorem. Budæus.
Obrependi celeritas. Gell. 11. 18.
OBREPTIO, ōnis. f. [παρείσδυσις] Latens & fallax aditio. Ulpian. In l. Sed si hac. §. Patronum. D. de in jus vocando, Patronum autem accipimus, etiamsi capite minutus sit, vel si libertus capite minutus sit dum arrogetur per obreptionem. quum enim hoc ipso, quod arrogatur, celat conditionem suam, non id actum videtur, ut fieret ingenuus. conf. Arnob. 5. & Frontin. Strat 2 5.
OBREPTĪVUS, a, um. Adj. ut, Obreptiva supplicatio. Symmach. 5. Epist. 66.
OBREPTĪVE, Adv. l. 4. extr. Cod Theod. Qui contra hanc dispositionem nostram obreptive, aut clanculo, supplicare tentaverint.
OBREPTO, [παρεισδύομαι] āre. frequent. Plaut. Pers. 1. 2. 25.
Operta ne fuerint, ne quis obreptaverit.

OBRETIO, [σαγηνεύω] are. Reti aliquem circumdare, aut obvium reti excipere. Lucret. lib. 3. 385.

— neque aranei tenuia fila
Obvia sentimus, quando obretimur euntes.

OBRIGEO, ui, [πήγνυμαι] ere. Totum frigore contrahi, & quasi indurescere, & rigidum fieri. Cic. 1. de Nat. Deor. 24. Atqui terræ maximas regiones inhabitabiles atque incultas videmus, quod pars earum appulsu solis exarserit, pars obriguerit nive pruinaque, longinquo solis abscessu. Idem Somn. Scip. 15. Obriguisse pruina. Apul. Florid. Illa omnia edita obriguerat. [In hoc exemplo, quod non reperi, error videtur. Reliqua omnia Præterita sunt verbi sequentis.

OBRIGESCO, ere. Sen. Epist. 82 pr. Quid ergo? viro non vel obrigescere setius est? Lucil. apud Non. 2. 819. Pars obrigescit frigore.

OBRIMA, æ. f. Unum est ex tribus fluminibus Apamiam urbem in Asia celeberrimam ambientibus. Plin. lib. 5. cap. 29. Tertius conventus Apamiam vadit, ante appellatam Celænas, deinde Ciboton. Sita est in radice montis Signiæ, circumfusa Marsia, Obrima, Orga fluminibus, in Mæandrum cadentibus.

OBRIMO, onis. f. Unum est ex cognominibus Proserpinæ. Sic autem dicta est, quod quum vim ei videretur illaturus Mercurius, immugiit illa, unde factum, ut is manum abstineret. Meminit Cæl. lib. 26. cap. 20. [Apud Eustath. & Etymologum est [illegible], q. V.

OBRIS, is. m. [Ὄρβις Ptol.] Nomen fluvii in Gallia Narbonensi. Mela lib. 2. 5. Secundum Beterras Obris fluit. Al. Orbis. Hunc Ptolemæus Orobim vocat. Gallice *Orb*. Hic Beterrinos etiam alluit, e Cebennis montibus scatoriens.

OBRIZON, vel potius OBRYZON, i. n. [ὄβρυζον] Aurum dicitur, quasi ὄβρυζον, hoc est sincerum delicatumque, quod sæpe igne candefactum & exustum est, & quod in coctione non minuitur. Hermolaus ex Phocionis sententia in illud Plin. lib. 33. cap. 3. Aurique experimento ignis est, ut simili colore rubeat, quo ignis: atque ipsum obryzum vocant. Hieronymus in Jeremiam dici putat quasi Ophirisum. nam ex Ophir insula laudatissimum aurum evehebatur. [Inde aurum advexit Salomon navibus, ut est in Reg. & Paralipom. H. St.] Alii ab Obrussa deducunt. V. Hard. in Plin. & Henr. Steph. Thes. append. item Lex. Pitisc. in voce Aurum. conf. OBRUSA.

OBRIZATUS, a, um. Adj. ut, Solidi obrizati, l. 3. C. de Veter. numism. potest. lib. 11. Et in l. unic. C. de oblat. votor. lib. 12. Alii scribunt rectius per y.

OBRODO, si, sum, [περιτρώγω] ere. Circumrodere. Plaut. Amph. 2. 2. 92.

Ut quod obrodat sit, animo si male esse occœperit. Tertull. adv. Marc. 2. 5.

OBROSUS, a, um. Partic. Circumrosus. Plin. lib. 37. cap. 2. Potavit ex eo ante hos annos Consularis, ob amorem obroso ejus margine. De poculo murrhino.

OBROGO, [παρειπεῖν] are. Festus, Obrogare, obloqui, atque alterius sermonem moleste impedire.

Obrogare legi [ἀντινομοθετεῖν] est, Legis prioris infirmandæ causa, legem aliam ferre; Contra rogare, opponere. Cic. 3. Att. 12. Quod per legem Clodiam promulgare, abrogare, derogare, obrogare, sine fraude sua non liceat. Idem 1. Philipp. 23. Quid, quod obrogatur legibus Cæsaris, quæ jubent ei, qui de vi, itemque ei qui majestatis damnatus sit, aqua & igni interdici? Quædam exemplaria legunt Abrogatur. V. Suet. Claud. cap. 23. Flor. 3. 15. 4. & 17. 8. Liv. 9. 34. conf. ABROGO.

OBROGATIO, onis. f. Auct. ad Herenn. 2. 10.

OBROSUS, V. OBRODO.

OBRUCTO, are. Apul. Apol. p. 312. Elmenh. Animadverti satis notabiliter in medio foro tibi, Æmiliane, obructantem.

OBRUMPO, rupi, ruptum, [ἀπορρήγνυμι] ere. Idem quod Rumpere. Varro 3. de R. R. cap. 10. Quo temperandum iis, qui propter cupiditatem sæpe in pascendo, si radicem prenderint, quam educere velint e terra, obrumpunt collum. De anseribus. Al. Abrumpunt rectius.

OBRUO, ui, utum, [καταχώννυμι] ere. Operire terra, aqua, vel alia qua re.

Obruere & Eruere, contraria. Cic. 4. de Fin. 10. Qui sciet ubi quidque positum sit, quaque eo veniat, is etiam, si quid obrutum erit, poterit eruere.

Obruere & Opplere. Cic. 2. de Nat. Deor. 130. Ægyptum Nilus irrigat, & quum tota æstate obrutam oppletamque tenuit, tum recedit, &c.

Obruere lapidibus, telis, & id genus: h. e. Dilapidare, & telis lapidibusque operire ad necem. Cic. 3. Off. 48. Cyrsilum quendam, suadentem ut in urbe manerent, Xerxemque reciperent, lapidibus obruerunt. Curt. 3. 4. 15. & 6. 11. 38.

Armis fratrem obruit. Stat. 11. Theb. 573.

Fuga & Strage. Liv. 30. 6. Ambusti homines, jumentaque; fœda primum fuga, dein strage obruerant itinera portarum.

Nivibus obrutus, pruinisque miles. Liv. 5. 2.

Numero obruimus. Virg. 2. Æn. 424.

Talis. Virg. 2. Æn. 411. Curt. 3. 8. 4.

Sale obruere. Plin. lib. 9. cap. 15.

Strage, V. Fuga.

Tellure corpus obruere. Ovid. 1. Fast. 577.

Vetustate obrutum, vel situ vetustatis. Plin. lib. 11. cap. 17.

Procella obruit viros. Ovid. 1. Fast. 487.

Nox terram obruit roriferis umbris. Lucret. lib. 6. 864.

Obrutus in terra. Cato R. R. cap. 143.

Semina obruere versata terra. Ovid. Rem. Amor. 173.

Ova obruere testudines & crocodilos, quum in terra partum ediderint, deinde discedere ajunt: ita nascuntur & educantur ipsa per sese. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.

Thesaurum obruere. Cic. de Senect. 21. Nec vero quenquam senum audivi oblitum, quo loco thesaurum obruisset.

Vino se obruere, Inebriari. Cic. pro Dejot. 26. Ait hac lætitia Dejotarum elatum, vino se obruisse, in convivioque nudum saltavisse.

Obruere, per metaph. pro Confundere, abolere. Quintil. Decl. 6. Tot voluptates obruere possunt unum dolorem.

Obruere & Delere. Cic. pro Dejot. 37. Quæ unquam vetustas obruet? aut quæ tanta delebit oblivio?

Obruere & Perdere. Cic. pro Cæcin. 90. Exoritur hic, jam obrutis rebus omnibus & perditis, illa defensio, eum dejici posse, qui non possideat.

Et domus ætatis spatio ne fessa vetusto Obruat. Lucret. lib. 3. 776.

Adversa obruimus perpetua oblivione, secunda jucunde ac suaviter meminimus. Cic. 1. de Finib. 57.

Famam alicujus Tacit. in vita Agric. 17.

Malum parvum sapientia obruere, vix ut appareat. Cic. 3. Tusc. 80.

Mala virtutis magnitudine obruentur. Cic. 5. de Finib. 31.

Memoriam & nomen alicujus. Cic. 1. Tusc. 110. Ante Salaminam ipsam Neptunus obruet, quam Salaminii trophæi memoriam. Idem pro Arch. 24. Nisi Ilias illa exstitisset, idem tumulus, qui corpus ejus contexerat, nomen etiam obruisset. i. e. Nullam sui memoriam, sive famam nominis reliquisset posteris. De Homero.

Navem. Ulpian. in l. Quemadmodum. §. Si navis. D. ad l. Aquil. Si navis alteram contra se venientem obruisset.

Omen, quod dii obruant, Avertant in perpetuum. Cic. de Arusp. Resp. 42.

Vultus meos unda obruit. Ovid. 1. Trist. 2. 34.

Obruit aliquem oblivio. Tacit. in vita Agric. 46. Nam multos veterum, velut inglorios, & ignobiles, oblivio obruet.

Obruit eum oblivione vetustas. Cic. de Clar. Orat. 60. Idipsum, nisi unius esset Ennii testimonio cognitum, hunc vetustas, ut alios fortasse multos, oblivione obruisset.

Ære alieno obruere. Cic. 2. Att. 1. Tusculanum & Pompejanum valde me delectant: nisi quod me, illum ipsum vindicem æris alieni, ære non Corinthio, sed circumforaneo obruerunt.

Ambitione & foro obrui. Cic. 1. de Orat. 94.

Copia sententiarum obrui. Cic. 2. Tusc. 3. Quum obruerentur copia sententiarum atque verborum, jejunitatem & famem se malle, quam ubertatem & copiam dicerent.

Criminibus & testibus obrui & opprimi. Cic. 3. Verr. 20.

Dignatione eum obruerat, Cumularat. Paterc. 2. 69. 3.

Magnitudine negotii obrui, tanquam fluctu. Cic. 1. Q. frat. 1. 3. Neve te obrui, tanquam fluctu, sic magnitudine negotii sinas.

Sermo vulgi obruitur hominum interitu, & oblivione posteritatis exstinguitur. Cic. in Somn. Scip. 18. Sermo omnis ille & angustiis cingitur his regionum, quas vides, nec unquam de ullo perennis fuit, & obruitur hominum interitu, & oblivione posteritatis exstinguitur. De sermonibus vulgi, qui contemni debent.

Testem obruit omnium risus. Cic. 2. de Orat. 285. Hoc ita præter exspectationem accidit, ut testem omnium risus obrueret.

Testimoniis enim obruitur aratorum, Innumeris convincitur. Cic. 4. Verr. 131.

OBRUTUS, a, um. Partic. [καταχωσθείς] Ovid. 1. Epist. 6.

Obrutus insanis esset adulter aquis.

Classis obruta aquis. Ovid. 6. Fast. 194.

Corpora morbo obruta. Claud. 2. in Eutrop. 12.

Gratia virtutis obruta. Ovid. 13. Met. 446.

Ignis latet obrutus multo cinere. Lucret. lib. 4. 924.

Legio somno obruta. Stat. 10. Theb. 104.

Semina obruta longis sulcis. Ovid. 1. Met. 123.

Virtus medio jacet obruta cœno. Petron. Fragm. p. 676.

Vitiis obrutus. Nepos 4. 1. 1.

OBRUSA, vel OBRUSSA, æ. f. [ὄβρυζα] Exploratio & probatio perfectionis, & nota auri atque argenti. Cic. in Brut. 258. Ex adhibenda, tanquam obrussa, ratio. Hodie, Quam obrussa, edunt inemendate. Placet etiam, Cum obrussa: nam Cum, in Quam, facile potuit degenerare brevi discrimine: atque hoc verius puto. Verba sunt Turnebi. Sen. Epist. 13. Sic verus ille animus & in alienum non venturus arbitrium probatur, hæc ejus obrussa est. Suet. Neron. cap. 44. Exegitque ingenti fastidio & acerbitate nummum asperum argentum postulatum, aurum ad obrussam. V. ibi Viris doctis notata.

OBRYZUM, V. OBRIZUM, & dict. præced.

O B S

OBS, Prisc. Ex quo ait Obsoleo factum, V. OBSOLEO. H. St.

OBSÆVIO, ivi, itum, [ἀντιχαλεπαίνω] ire. Contra sævire. Plaut. Epid. 4. 1. 29.

— tun' is es,
Qui per voluptatem tuam in me ærumnam obsævisti gravem? Emendati libri habent, Ærumnam obsevisti gravem. V. not.

OBSALUTO, are. Salutandi gratia sese alicui offerre dicebant antiqui, ut Consalutare, pro Salutare. Festus.

OBSATURO, [κατακορέω] are. Significat Saturitatem usque ad fastidium, vel contra animum capere. Ter. Heaut. 4. 7. 27.

— næ tu propediem,
Ut istanc rem video, istius obsaturabere.

OBSCÆNO, OBSCÆNUS, V. OBSCÆNUS, & OBSCŒNUS.

OBSCÆVO, are. quasi Scævum, i. e. Malum omen afferre. Plaut. Asin. 2. 1. 18.

Metuo, quod illic obscævavit meæ falsæ fallaciæ. Nonius. Al. Obscænavit.

OBSCÆNUS, a, um. Adj. [δύσοιωνος] ab Ob & Cano deductum, Interposita a littera euphoniæ causa, & sine diphthongo scribitur: & Abominabile augurium significat. Virg. 1. Georg. 471.

Obscenique canes, importunæque volucres. i. e. Contraria portendentes & mala. Festus, Obscena apud antiquos dicebantur, quæ mali ominis habebantur. Virg. 12. Æn. 876.

— ne me terrete timentem,
Obscenæ volucres. Servius, Quæ canendo adversa significant. Idem 3. Æn. 241. V. infra OBSCŒNUS, vel OBSCÆNUS, a quo divelli non debet.

Aves obscænæ. Ovid. 2. Amor. 6. 52.

Ostentum obscænum. Suet. Galb. cap. 4.

Obscænum, Vitabile, auctore Nonio 4. 330. Virg. 3. Æn. 367.

Obscænamque famem, quæ prima pericula, vito. Ubi Servius, Obscænam, aut quæ homines etiam ad obscæna compellit, ut Malesuada fames, aut certe quam obscæna avis prædixerat. V. FAMES.

OBSCŒNUS, a, um. Adj. [αἰσχρὸς, [illegible]] cum diphthongo, Turpe, immundum: ex Ob, & Cœnum componitur; vel ab Ob & Canendo; vel [illegible], ut ait Priscianus lib. 9. Festus ab Oscis derivat, quorum frequentissimus fuit usus libidinum spurcarum, unde & verba impuden-

Digitized by Google

impodentia appellantur obscæna. Quod si verum esset, sine a, & absque diphthongo, Obscenum scribi oporteret.
Et certe ita Pontanus scribit passim. Vide de Sermone lib. 3. pag 402. Ab Oscis, Campaniæ vetustiss. populis. Unde vindemiarum temporibus apud Campanos regnare hoc vitium ait. H St. Eastant tom.2. fol. 215. b. Aldi. Varro. lib. 6. de L. L. 5. docet Obscenum e Scena deduci, quod nisi in scena palam dici non debet. Potest vel ab eo, quod pueris turpicule res in collo quædam suspenditur, ut quid obsit, bonæ scævæ causa, &c. Quare quod diei scævum, bonum omen est, obscænum vero turpe, quod inde dicitur obscæne, quod exotericum. Hæc ille. Varro Agathone, Pueri obscænis verbis novæ nuptulæ aureis restaurant. Hinc Obscænus, Infaustum significat ut supra monuimus. Caroll. 68. 99.

Sed Troja obscæna, Troja infelice sepulcrum
Detinet. [Ceterum Varro l. c. Obscænum, per æ diphthongum scribit, ut & Nonius. V. loc. & Cellarii Orthogr. Cænum etiam, non Cœnum scribendum esse Manutius docuit. Sed & Scæna, pro Scena.

Cantare obscæna. Ovid. 3. Fast. 675.
Carmina. Propert. lib. 2. 26. 10.
Dicta. Ovid. 14. Met. 522.
Facinus. Claud. 1. in Eutrop. 219.
Jocandi genus illiberale, petulans, flagitiosum & obscænum. Cic. 1. Off. 104.
Lectus obscænus. Ovid. 10. Met. 465.
Opus. Ovid. 3. Amor. 14. 18.
Partes. Ovid. 2. de Arte Am. 584.
Risus. Ovid. 2. Trist. 409.
Sermones. Hor. 2. Epist. 1. 127.
Spem capit obscænam. Ovid. 6. Fast. 337.
Verba. Ovid 3. Fast. 695. al. Dicta.
Voluptates delicatæ & obscænæ. Cic. 1. de Nat. Deor. 112.
Adulterium. Ovid. 2. Trist. 212.
Avis obscæna pasta. Plin. lib 10. cap. 29.
Piscis obscænus. Plin. lib. 9. cap, 18.
Obscæna n. pl. substantive, Pudenda. Mela 3. 7. Pars nudi agunt, pars tantum obscæna velati.
Obscæna corporis. Justin. 1. 6. 14.
Pro Podice. Senec. Epist. 70.
In obscænis est penis. h. e. Inter obscæna connumeratur. Cic. 9. Fam. 22. [Subaudi Verbis.
Compar. Cic. 5. Tusc. 112. Illud Antipatri est quidem paullo obscænius.
Superl. Idem 2. Q. frat. 3. Versus obscænissimi.

OBSCŒNITAS, vel OBSCÆNITAS, atis. f. [αἰσχρολογία, αἰσχρουργία, ἀσχημοσύνη] Cic. pro Flacc. 7. Quas ego non solum propter longitudinem, sed etiam propter turpissimam obscænitatem verborum prætereundas puto.
In obscænitate si quod sit flagitium, id aut in re esse, aut in verbo. Cic. 9. Fam. 22.
Turpitudinem verborum, & rerum obscænitatem vitare. Cic. 2. de Orat 242.
Obscœnitas orationis. Cic. 1. Off. 127.
Verborum obscænitas si turpitudini rerum adhibeatur, ludus ne libero quidem homine dignus est. Cic. 1. Off. 104.
In strictiori significatione Obscænitas appellata est fœda illa Venus, quæ ori illudebatur. V. Suet. Tiber. cap. 65. & Claud. cap. 15. Nec aliter accipienda vox leg. 1. §. 8. Dig. de Off. præf. urb. V. Fest. in Oscum.
In obscænitatem compellere quempiam. Ulp. in l. 1. §. Quod autem D. de offic. præfect. urb.

OBSCŒNE, vel OBSCÆNE, [αἰσχρῶς] Adv. Impure. Cic. 1. Off. 128. Latrocinari, fraudare, adulterari, re turpe est, sed dicitur non obscæne.
Compar. Excitata obscænius Mercurii natura traditur, quod aspectu Proserpinæ commotus sit. Cic. 3. de Nat. Deor 56.
Superl. Eutrop. 8. 13. 3. Impudicissime & obscænissime vixit.

OBSCÆNO, are. μολύνω, Onomast. vet.
Obscæno, [ἀναισχυντέω] are. V. OBSCÆVO.

OBSCURUS, a, um. Adj. [ἀμαυρὸς, ἀφανὴς, σκοτεινός, ἐρεβεννός, ἀδόκιμος, ἀσαφὴς] quod a Cura derivari dicit Perottus: significareque proprie, Quod sine lumine est, quod ad talia multa curam nobis objiciant. conf. Scalig. de Causis L. L. cap. 34. Vossius cum Becmano mavult ab obsoleto Scurus, Scorus, vel Scaurus. Virg. 9. Æn. 244.

Vidimus obscuris primam sub vallibus urbem.

Acumen obscurum. Lucret. lib. 4. 433.
Aer. Virg. 1. Æn. 415.
Antrum. Ovid. 4. Met. 100.
Cælum. Virg. 3. Æn. 586.
Cubile. Senec. Hippol. 4.
Luna. Virg. 4. Æn. 80.
Luce obscura. Liv. 24. 21.
Nox. Virg. 2. Æn. 420.
Nubes. Virg. 4. Georg. 60.
Pulvere obscuro permisti soles. Stat. 2. Silv. 2. 32.
Sidera nullis obscura tenebris. Propert. lib. 2. 26. 55.
Lucis obscurum. Tacit. 4. Hist. 50.
Ferrugo obscura, Nigra. Virg. 1. Georg. 468.
Forma obscura reddita motu lacu. Ovid. 3. Met. 476.
Obscurum, Difficile, & quod statim intelligi non potest: ut, Obscura oratio, Cujus sententia latet.
Obscurus & Apertus, contraria. Cic. 2. de Invent. 156. Quemadmodum res obscuræ, dicendo fiunt apertiores: sic res apertas obscuriores fieri oratione.
Obscurum & Cæcum. Cic. 2. de Lege Agrar. 36. Cur hoc tam est obscurum atque cæcum?
Obscurum & Ignotum, Patefactum atque illustratum, contraria. Cic. 2. de Orat. 177. Nonne in ea causa jus applicationis obscurum sane & ignotum, patefactum in judicio atque illustratum est a patrono?
Obscura & ambigua multa erant, adhibitæ sunt interpretum explanationes. Cic. 1. de Divin. 116.
Obscura deorum natura, & difficiles explicatus habet. Cic. 3. de Nat. Deor. 94.
Carmen obscurum ambage novorum verborum. Ovid. 14. Met. 57.
Jus obscurum. Quintil. lib. 7. cap. 11.
Oracula flexiloqua, obscura, & ambigua. Cic. 2. de Divin. 115.
Verba ignotiora & obscuriora. Quintil. lib. 7. cap. 4.
Valde obscurus Heraclitus, minime Democritus. Cic. 2. de Divin. 12.
Nimis obscurus Euphorion poeta: at non Homerus. Cic. 2. de Divin. 12.
Vera involvere obscuris. Virg. 6. Æn. 100.
Non erat obscurum quid homo improbus, ac nefarius cogitaret. i. e. Nemo ignorabat. Cic 4. Verr. 91.
Discrimen obscurum, Quod dignosci facile non potest. Hor. 2. Carm. 5. 23.
Obscura, & Nota alicujus nobilitas, contraria. Cic. pro Muren 16. Tua vero nobilitas, Servi Sulpici, tametsi summa est, tamen hominibus litteratis & historicis est notior, populo vero & suffragatoribus obscurior.
Benevolentia non obscura, Non obscura concursatio. i. e. Nota & manifesta. Cic 13. Fam. 71. Non est obscura tua in me benevolentia. i. e. Eam omnes noverunt. Idem 1. Fam. 1. Libonis & Hypsæi non obscura concursatio & contentio, omniumque Pompeji familiarium studium.
Fama. Virg. 5. Æn. 302.
Fama obscurior ævo. Ovid. 6. Fast. 103.
Fama est obscurior annis. Virg. 7. Æn. 205.
Odium. Hor. 1. Epist. 14. 38.
Spes obscura. Cic. 2. de Lege Agrar. 55. Nolo suspensam & incertam plebem Rom. obscura spe & cæca exspectatione pendere.
Obscurus, Ignobilis. Cic. de Amicit. 18 Quare sibi habeant sapientiæ nomen & invidiosum & obscurum.
Obscurus vir, astutus, fallax. Cic. 3. Off. 57.
Modestus occupat obscuri speciem. Horat. in penult. Epist. Lambinus dicit ejus, quem Gr. περιψᾶν vocant. H. St. Exstant Ep. 18. quæ antepenultima libri 1. v. 95.
Index neque obscurus, neque incertus. Cic. pro Cluent. 21. Interim venit index ad Dineam, neque obscurus, neque incertus: qui nuntiaret ei filium M. Aurium vivere.
Tabernæ. Hor. de Arte Poet. 229.
Obscuro loco, vel genere natus, sive ortus: h. e. Ignobilis. Cic. 7. Verr. 18. Posteaque Pompejus, humili atque obscuro loco natus. Liv. 26. 6.
Obscuris ortus majoribus. Cic. 1. Offic. 116.
Obscurus & sordidus. Cic. 2. Fam. 11. Omnis peregrinatio (quod ego ab adolescentia judicavi) obscura & sordida est iis, quorum industria Romæ potest illustris esse.
Obscuræ personæ. Cic. 3. Fam. 5. Neque enim obscuris personis, nec parvis in caussis res agetur.
Compar. ut Tenebris obscurior. Claud. 1. in Eutrop. 231.
Superl. Obscurissimis initiis natus. Paterc. 2. 26. 4.
Obscurum, Adverbialiter, Lucan. 5. 631. Obscurum nimbosus aer.

OBSCURE, Adv. [ἀμαυρῶς, λανθανόντως] Cic. 1. Acad. 7. Quam argute, quam obscure, etiam contra Stoicos disserendum?
Loqui obscure. Cic. 4. Verr. 48. Neque ille quidem obscure locutus est.
Dicere obscure. Cic. 4. Acad. 123. Atque hoc etiam Platonem in Timæo dicere quidam arbitrantur, sed paulo obscurius.
Nimis obscure aliquid commemorare. Cic. 2. de Fin. 15.
Obscure natus. V. NASCOR.
Palam & Obscure, contraria. Cic. 4. Acad. 13. Alterum quidem, ut videmus, palam: alterum, ut suspicamur, obscurius.
Tacite & obscure perire. Cic. pro Quint. 50. De quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem certe tacite, obscureque conceditur.
Serpit obscure hoc malum. Cic. 4. in Catil. 6.
Neque, vel Non obscure, pro Manifesto, & aperte. Cæs. 8. Bell. Gall. cap. 53 Neque obscure hæ duæ legiones uni Cæsari detrahuntur.
Obscure ferre aliquid, pro Dissimulanter ferre, & ita ut nemo commoti aut ægri animi notas agnoscere possit. Cic. in Parad. 6. Istam paupertatem, vel potius egestatem ac mendicitatem tuam, nunquam obscure tulisti. Idem pro Cluent. 34. Neque id obscure ferebat, nec dissimulare ullo modo poterat.
Obscurius, & dissimulanter. Cic. 1. Fam. 5. Amicum ex Consularibus neminem sibi esse video præter Hortensium & Lucullum. ceteri sunt partim obscurius iniqui, partim non dissimulanter irati.

OBSCURITAS, atis. f. [ἀμαυρότης, ἀσάφεια, ἀφάνεια] Tenebrositas, & offuscati luminis penuria. Plin. lib. 20. cap. 1. Obscuritates & vitia oculorum sanat.
Obscuritas, Difficultas. Cic. 4. Acad. 7. De obscuritate naturæ, deque errore tot philosophorum, &c.
Lumen, Obscuritas & tenebræ, contraria. Cic. 3. de Orat. 47. Oratio, quæ lumen adhibere rebus debet, ea obscuritatem & tenebras afferebat, &c.
Obscuritas & dubitatio. Cic. pro Cluent. 73. In ea obscuritate, & dubitatione omnium Canutio, perito homini, qui quodam odore, &c.
Naturæ obscuritas. Cic. 1. de Orat. 68
Obscuritates & ænigmata somniorum. Cic. 2 de Divin. 132.
Latebram obscuritatis adhibere. Cic. 2. de Divin. 111.
Minus obscuritatis & erroris habent hæc. Cic. 6. Fam. 6.
Involuta naturæ obscuritate caussa latet. Cic. 1. de Divin. 35.
Rejecit te a libris obscuritas. Cic. in Topic. 1.
Vitare obscuritatem. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Obscuritas, Ignobilitas. Cic. 2. Off 45. Quorum autem prima ætas, propter humilitatem & obscuritatem, in hominum ignoratione versatur: hi simul ac, &c.

OBSCURO, [ἀμαυρόω, σκοτίζω, γνοφόω] are. Obscurum reddere. Plaut. Trin. 3. 2. 41. Obscuravit pectus tuum amor.
Ædes vicini obscurare tollendo. Ulpian. in l. Cum eo. D. de servit. urban. præd.
Litteras obscurare. V. Appellare litteras, in APPELLO.
Nitor solis obscuratur. Catul. de Coma Berenicis, 64 3.
Nobilitas non obscuratur, sed illustratur. Plin in Paneg cap. 69. extr. Tandem ergo nobilitas non obscuratur, sed illustratur a principe, &c. i. e. Nobiles non in obscuro deprimuntur, sed in illustri loco collocantur.
Obscuratur & offunditur luce solis lucernæ lumen. Cic. 3. de Fin. 45.
Tenebris obscurat omnia nox. Cic. 1. in Catil 6.
Volucres obscurant æthera pennis. Virg. 11. Æn. 253.

Obscu-

Digitized by Google

Obscurare, Non curare, supprimere, tegere, obumbrare, ut ait Budæus. Cic pro Arch. 26. Neque enim est hoc dissimulandum, quod obscurari non potest, sed præ nobis ferendum.
Obscurari & obrui. Cic. 4. de Finib. 29.
Obscurari nec apparere quædam, quia valde parva sint. Cic. 4. de Fin. 29.
Minora majoribus obscurantur. Cic. 5. de Finib. 58.
Obscurat magnitudinem periculi lucrum, i. e. Tegit, ita ut non appareat. Cic. 5. Verr. 131.
Obscuratur, obruitur & interit splendore virtutis & magnitudine, omnis ista rerum in corpore æstimatio. Cic. 3. de Fin. 45.
Diluere aut obscurare aliquid. Cic. in Partit. 103. Firmamenta ad fidem posita, aut per se diluenda, aut obscuranda, aut digressionibus obruenda.
Obscurare aliquid dicendo, Cic. pro Cluent. 1. Ut omnes intelligant nihil me nec subterfugere voluisse reticendo, nec obscurare dicendo.
Allegoriis obscurare aliqua. Cic. 2. Att. 20.
Obscurare & Celebrare, contraria. Sallust. In Catil. cap. 8. pr.
Acta nova obscurant veteres triumphos. Lucan. lib. 1. 121.
OBSCŪRANS, antis. Partic. [σκοτίζων] Hor. 2. Serm. 7. 55.
— prodis ex judice Dama
Turpis, odoratum caput obscurante lacerna. h. e. Tegente, ne possis agnosci. Acron.
OBSCURĀTUS, a, um. [ἐσκοτισμένος] aliud Partic. ut, Vocabula diu obscurata populo. Hor. 2. Epist. 2. 115.
Sensim obscurata est & evanuit eorum memoria. Cic. 2. de Orat. 95.
OBSCURATŪRUS, a, um. Partic. [σκοτίσων] ut, Tuas laudes obscuratura nulla unquam est oblivio Cic. pro Marcello 31.
OBSCURATIO, ōnis. f. [σκότωσις] ut, Obscuratio solis, pro Obscuritate. Plin. lib 36. cap. 27. Cic. 4. de Finib. 29. Quibus autem in rebus obscuratio tanta non sit, fieri tamen non potest, &c.
Obscuratio propter exiguitatem rerum consequitur. Cic. 4. de Fin. 29.
OBSCUREFĂCIO, fēci, factum, ĕre. Nonius 2. 601. Obliterare est obscurefacere & in oblivionem ducere.
OBSCUS, V. OSCUS.
OBSĔCRO, [λιτανεύω, ἀντιβολῶ] āre. ex Ob & Sacro componitur: significat Per sacra rogare, vel, ut ait Festus, Opem a sacris petere. Donatus, Obsecrare, est Iratos orare. Ter. Eun. 1. 1. 4.
Exclusit, revocat; redeam? non, si me obsecret.
Obsecrare, plus est quam Rogare. Cic. Post red. ad Quirit. 16. Denique ipsa ad extremum pro mea vos salute, non rogavit solum, verum etiam obsecravit.
Hortari & obsecrare. Cic. 2. de Orat. 85. Si intelligam posse ad summos pervenire, non solum hortabor ut elaboret, sed etiam si vir quoque mihi bonus videbitur, obsecrabo.
Obtestari & obsecrare. Cic. 11. Att. 1. Idque ut facias, te obtestor atque obsecro.
Obsecrare precibus. Cic. 4. Fam. 11. Quum mihi C. Marcellus frater amantissimus mei, non solum consilium daret, sed precibus quoque me obsecraret.
Cum multis lacrimis orare aliquem atque obsecrare. Cic. 4. Verr. 42.
Obsecrare ab aliquo. Plaut. Bacch. 4. 9. 102.
Nunc, si me fas est obsecrare abs te, pater, &c.
Obsecro ne facias. Ter. Heaut. 5. 5. 4.
Obsecro ut. Ter. Heaut. 4. 4. 3.
— quod si is nunc
Me deceperit, sæpe obsecrans me ut veniam, frustra veniat.
Obsecro per. Ter. And. 2. 1. 28.
— nunc te per amicitiam & per amorem obsecro,
Principio ut ne ducas. Cic. pro Quint. 97. Obsecravit per fratris sui mortui cinerem, per nomen propinquitatis, &c.
Obsecro & obtestor. Hor. 1. Epist. 7. 95.
Obsecro, verbum veteres superstitiose usurparunt, quum eum, quem alloquebantur, obstringere obligareque quodam sacramento putabant, & si ea persona erat, cui pudorem deberent, cuique omnia libere in utramque partem esse vellent, ut eam religione solverent, subjiciebant Resecro, quo verbo obsecrationem solvebant. Plaut. Aulul. 4. 7. 4.
— nunc te obsecro,
Fac mentionem cum avunculo, mater mea:
Resecroque, mater, quod dudum obsecraveram. Etiam qui obsecrabatur, ne religione ea obligaretur, Resecro dicere solebat. Plaut. Pers 1. 1. 49. TO. Obsecro. SA. Resecro. Turnebus.
Obsecro, adverbialiter positum pro Cedo, estque veluti rogantis, cum interrogationis particula. Ter. Eun. 5. 5. 21. Hem, obsecro, an is est? i. e. Dic quæso. Cic. 12. Att. 17. Atticam salvere jube, & eam cura, obsecro, diligenter. [Hic non est Cedo, sed Rogo.
Obsecro quam. Plaut. Amph. 1. 1. 143.
Oppido interii: obsecro, hercle, quantus & quam validus est!
Obsecro tuam fidem. Plaut. Amphit. 1. 1. 214.
Obsecro, cum duobus accusativis. Cic. pro Quint. 99. Itaque te hoc obsecrat, C. Aquili, ut existimationem, &c.
OBSECRĀTUS, a, um. Partic. Sallust. Bell. Jugurth. cap. 25. A Numidis obsecrati triduo navim ascendere.
OBSECRANDUS, a, um. Partic. Plin. 9. Epist. 29. ad Rusticum, Laus potius speranda, quam venia obsecranda est.
OBSECRĀTIO, ōnis. f. [λιτανεία] Cic. pro Font. 38. Cavete, ne periculosum superbumque sit, ejus vos obsecrationem repudiare, cujus preces si dii aspernarentur, hæc salva esse non possent.
Prece & obsecratione humili ac supplici uti. Cic. 1. de Invent. 22.
Obsecratio, pro Precatione, quam pontifex ipse præibat pop. subsequenti verba præeuntis. Sueton. in Claud. Cæs. cap. 22. Utque dirae avi in Capitolio visa obsecratio haberetur, eamque ipse jure Pontificis Maximi pro rostris pop. præiret, summotaque operariorum servorumque turba.
Obsecratio in unum diem populo indicta. Liv. 26. 23. & 27. 23.
Constituere obsecrationem. Cic. de Arusp. Resp. 63. In quo constituendæ nobis quidem sunt procurationes & obsecrationes. V. Lexic. Pitisc.
OBSĔCUNDO, [ἐπιχαρίζω, ὑπείκω] āre. Omnia ad alterius nutum facere, vel in melius convertere. Ter. Heaut. 4. 6. 23.
Qua causa id fiat, obsecundato in loco. i. e. Ut fiat. Cic. pro Lege Manil. 48. Non modo cives assensarint, socii obtemperarint, hostes obedierint, sed etiam venti, tempestatesque obsecundarint.
Obsecundando mollire impetum aggrediuntur. Liv. 3. 35.
Obsecundare est, non simpliciter Obsequi, sed Aspirare, more venti secundi. Et add. loc. Cic. qui & hic adjicitur. Deinde dicitur, Est n. quod Græci παραχαρίζειν dicunt & ἐπιχαρίζειν. Hæc ex Annot. in 1. lib. Bud. de Cont. rerum fort. H. St.
OBSECUNDĀTIO, ōnis. f. Obsequium. l. 92. cod. Theod. de Decurion. Servilis obsecundatio.
OBSECUNDĀTOR, ōris. m. Qui in scriniis operam navat. l. 3. Cod. Theod. de Prox. Comit. Dispos. Obsecundatores sacrorum scriniorum.
OBSECUNDANTER, Adv. Obsequenter. Nigidius de Diis lib. 2. Quum autem id quid sit quærimus, obsecundanter naturæ viverent. Ex Nonio 2. 607.
OBSĒPIO, sepivi vel sepii & sepsi, septum, [ἐμφράττω] īre. Sepe circumdare, vel Claudere.
Obsepire iter ad honores, per translationem. Liv. 4. 25. Hæc plebi ad Curules magistratus iter obsepsit.
Obsepire alicui viam adipiscendi aliquid. Cic. pro Muren. 48. Hæc omnia tibi accusandi viam muniebant, adipiscendi obsepiebant.
OBSEPTUS, a, um. Partic. Liv. 2. 6. Via dolo obsepta. Idem 25. 39. Obseptis itineribus super vallum saliunt. Apul. Met. 1. Obsepto ostio.
OBSEPTUM, i. n. Sil. 12. 110. Obsepto viarum.
OBSĔQUOR, ĕris, sequūtus sum, [χαρίζομαι, ὑπηρετέω, θεραπεύω] sequi. Alterius voluntati morem gerere, Inservire. Ter. Heaut. 3. 1. 10.
Ita ut filium meum amico atque æquali suo
Video inservire, & socium esse in negotiis,
Nos quoque senes est æquum senibus obsequi.
Obsequi & Repugnare, contraria. Cic. 5. Tusc. 60. Sic distrahuntur in contrarias partes impotentium cupiditates: quum huic obsecutus sis, illi est repugnandum.
De te tibi obsequor. Cic. pro Cluent. 149. Quamobrem, Cluenti, de te tibi obsequor, neque ego legem recito, neque hoc loco pro te dico, sed ea quæ a me desiderari arbitror, non relinquam. i. e. Quod te attinet.
Alicui obsequi in omnibus. Cic. 1. Q. Frat. 1. 25.
Animo suo obsequi, pro Indulgere sibi, Genialem vitam agere. Terent. Adelph. 1. 1. 8.
Uxor, si cesses, aut te amare cogitat,
Aut te te amari, aut potare, aut animo obsequi.
Consuetudini auribus indulgenti licenter obsequor. Cic. in Orat. 157.
Imperio obsequi. Juven. 10. Sat. 343.
Naturæ bonitatique suæ. Cic. pro Quint. 91.
Pudori suo. Cic. 16. Fam. 9. Sed quum pudori tuo maluisti obsequi, quam valetudini, reliqua cura.
Studiis alicujus. Cic. 2. Tusc. 36. Sic faciemus, tuisque optimis studiis obsequemur.
Studiis suis etiam in asperitatibus rerum. Cic. 1. de Orat. 3.
Tempestati in navigando obsequi, artis est. Cic. 1. Fam. 9.
Voluntati alicujus. Cic. 2. de Finib. 17. Obsequar igitur voluntati tuæ, dicamque, si potero, rhetorice.
Obsequor, cum accusativo. Gell. lib. 2. cap. 7. Sed ea tamen, quæ obsequi non oportet.
OBSĔQUENS, entis. Partic. [ὑπηρετῶν] Obediens. Ter. Heaut. 2. 3. 18.
Propter quam in summa infamia sum, & meo patri minus sum obsequens.
Legiones nostra liberalitate nobis obsequentes. Cic. 10. Fam. 8.
Obsequens voluptati homo. Ter. Hec. 3. 5. 9.
Obsequens quo libeat flecti Plin. lib. 16. cap. 36.
Compar. Sallust. In Cic. cap. 2. Filia matris pellex, tibi jucundior atque obsequentior, quam parenti par est.
Superl. in Vetust. Lapid. apud Grut. p. 955. n. 13. LIB GRATISSIMAE ET OBSEQVENTISSMAE. Quintil. Declam. 291. Nurus obsequentissima. conf. Columel. lib. 3. cap. 8.
OBSEQUENTER, [ὑπηρετικῶς] ius, issime. Adv. Plin. 4. Epist. 11. Vides, quam obsequenter paream tibi. Plin. 7. Epist. 24. Vixit in contubernio aviæ delicatæ severissime, & tamen obsequentissime.
OBSEQUENTIA, æ. f. Cæs. 7. Bell. Gall. 29. Factum imprudentia Biturigum & nimia obsequentia reliquorum.
OBSEQUĒLA, æ. f. [θεραπεία] Morigeratio. Plaut. Asin. 1. 1. 50.
Omnes parentes, Libane, liberis suis,
Qui mihi auscultabunt, facient obsequelam.
OBSEQUĬBĬLIS, e. Adj. [ὑπηρετικός] Qui obsequitur. Gell. lib. 2. cap. 29. Cognatos, affinesque nullus ferme tam obsequibiles esse ait
OBSEQUIUM, i. n. [ὑπηρεσία, θεραπεία] Officium, quo quis id sequitur, & facit, quod alteri placiturum novit. Ter. Andr. 1. 1. 41.
Obsequium amicos, veritas odium parit. Cic. de Amicit. 91. Sed obsequium multo molestius, quod peccatis indulgens, præcipitem amicum ferri sinit.
Corporis obsequium & indulgentia. Cic. 1. de Legib. 70. Quum animus cognitis perceptisque virtutibus, a corporis obsequio indulgentiaque discesserit, voluptatemque sicut labem aliquam decoris, &c.
Fortunæ obsequia. Curtius lib. 8. 4.
Ventris obsequium mihi perniciosius est cur? h. e. Cur indulgentia ventri permissa, est mihi perniciosa? Hor. 2. Serm. 7. 104.
Anceps obsequium. Pers. 5. Sat. 156.
Omne meum obsequium in illum fuit cum multa severitate. Cic. 10. Att. 4.
Plenius. Quintil. in procem. lib. 1.
Abuti obsequio alicujus ad omnes res. Cic. 10. Fam. 15.
Delectari obsequio & comitate adolescentis. Cic. 6. Att. 6.
Exuere. Tacit. 3. Ann. 12.
Feci omni obsequio, ut neutri illorum quisquam esset me carior. Cic. Att. 1.
Ferre grande obsequium. i. e. Accipere. Ovid. 6. Epist. 18.
Flectere aliquem obsequio. Propert. lib. 1. 8. 40. Ovid. 2. de Arte Am. 179.
Flectitur obsequio curvatus ab arbore ramus.
Grassari obsequio. Hor. 2. Serm. 5. 93.
Obsequio grassare: mone, si increbuit aura,
Cautus uti velet carum caput.
Mitigare patientia & obsequio suo aliquem. Cic. in Pison. 5.

Præstare

Præstare obsequium amplissimi ordinis. V. PRÆSTO.
Sumere obsequium animo. Plaut. Bacchid. 4. 10. 7. i. e. Sibi indulgere, & animo obsequi.
Vincere aliquem obsequio. Ovid. 3. Amor. 4. 12.
Obsequium speciatim Officium mortuis exhibitum denotat. Apul. Met. 10. Paucis interjectis diebus, queis feralia mortuis litantur obsequia. Unde fit, ut medio Latinitatis ævo, Obsequium simpliciter pro Ipsis Exsequiis dictum sit, & Obsequi, pro Exsequias ire. Hinc
OBSEQUIÆ, arum. f. pl. Idem quod Exsequiæ. Vet. Inscr. apud Fabrett. p. 702.

ME DECVIT MORTI PRIVS OCCVBVISSE SVPREMAE,
TEQVE MIHI TALES, NATE, DARE OBSEQVIAS.

OBSEQUIĀLIS, e. Adj. Fortun. lib. 6. Carm. 7.
Solvit & exsequias obsequialis amor.
OBSEQUIŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Qui facile obsequitur. Plaut. Capt. 2. 3. 58. Mihi obsequiosus semper fuisti. Firmicus lib. 1. cap. 12. Libra significat mercatores, ac judices, & obsequiosos homines.
OBSĔRO, sēvi, situm, [κατασπείρω] ĕre. Circum serere, i. e. seminare significat, vel potius idem quod simplex Sero. Cic. 2. de Legib. 63. Obductaque terra erat, frugibus obserebatur.
Obserere, Circumplantare. Columel. lib. de Arboribus cap. 3. Agrum antequam vineis obseras, explorato qualis saporis sit. Varr. 1. de R. R. cap. 14.
Obserere mores, per translationem, pro Imbuere. Plaut. Trin. 2. 4.132.
Pugnos obserere. Plaut. Men. 5. 7. 23.
OBSITUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut,
Pædore obsitus. Sen. Agamemn. 23. i. e. Sordibus fœtens propter carcerem diuturnum.
Annis & pannis obsitus, i. e. Male indutus, & pannosus. Ter. Eun. 2. 2. 5. Sic apud Liv. 2. 23. Obsita squalore vestis. Et apud Virg. 8. Æn. 307.
— ibat rex obsitus ævo.
Frondibus obsita. i. e. Obvoluta & latentia. Hor. 1. Carm. 18. 12.
Nivibus obsitum iter. Curt. lib. 3. 6.
Aer obsitus pallore. i. e. Obductus caligine, & obscuratus. Lucan. lib. 3. 627. al. Squalore.
Setis obsita bos Io. Virg. 7. Æn. 790.
— jam setis obsita, jam bos.
Situ obsitus. V. SITUS.
Tenebris loca obsita. Cic. 1. Tusc. 48.
Acheruntia templa, alta Orci, pallida
Leti, obnubila, obsita tenebris loca.
Virgultis loca obsita. Liv. 28. 2.
Rura obsita pomis. Ovid. 13. Met. 719.
OBSĔRO, [[illegible], [illegible]] āre. Occludere, veluti sera imposita. Ter. Eun. 4. 5. 25.
Tu abi, atque ostium obsera intus, ego dum hinc transcurro ad forum.
Liv. 5. 41. Ubi eos plebis ædificiis obseratis, patentibus atriis principum, major prope cunctatio tenebat aperta, quam clausa invadendi.
Obserat herbosos lurida porta rogos. Propert. lib. 4. 11. 8.
Tabellam liminis obserare. Catul. ad Ipsithillam, 30. 5.
Palatum obserare. Catull. in Camerium, 53. 21.
OBSERĀTUS, a, um. Partic. Obturatus, clausus. ut, Obseratæ aures. Hor. Epod. 17. 53.
Quid obseratis auribus fundis preces?
Ædificia obserata. Liv. 5. 41.
OBSERVO, [[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]] āre. est, inquit Valla 4. 8. idem quod Custodire aliquid oculis animoque in modum speculatoris, ne nos silentio, tacitoque prætereat. Servius in 4. Georg. Observare, est Callide advertere. Ter. And. 1. 1. 142.
Perterrefacias Davum, observes filium
Quid agat, quid cum illo consilii captet. Virg. 4. Georg. 513.
— quos durus arator
Observans, nido implumes detraxit.
Custodire & Observare. Qu. Cic. de Petit. Consul. 43. Fac itaque ut se abs te custodiri atque observari sciant.
Insidiari & Observare. Cic. in Orat. 210. Non id agit, ut insidietur & observet; sed jam favet, processumque vult, dicendi vim admirans, non inquirit quod reprehendat.
Ubi multi observandi sunt & multa servanda, nihil est mali, canes ibi quam plurimos esse. Cic. pro Rosc. Amer. 90.
Ex Inopinato observare. Cic. 2. de Nat. Deor. 124. In araneolis aliæ quasi rete texunt, ut si quid inhæserit, conficiant: aliæ autem ut ex inopinato observant, & si quid incidit, arripiunt, idque consumunt.
Ex vicino aliquem observare. V. EX.
Restricte non observat amicitia, ne plus reddat quam acceperit. Cic. de Amicit. 58.
Observo an. Plaut. Asin. 4. 1. 60.
Tuus observet, Venerine eas det, an viro. In emendatis libris est, Tuus servus servet.
Observare, quemadmodum se unusquisque gerat. Cic. 2. Verr. 46. Nunc autem homines in speculis sunt, observant, quemadmodum se unusquisque vestrûm gerat in retinenda religione, conservandisque legibus.
Observatote, quam blande mulieri palpabitur. Plaut. Amph. 1. 3. 9.
Animadversionem Censoriam, ut rem judicatam, nunquam perinde observaverunt. Cic. pro Cluent. 117.
Censum observare qui alicui habitus esset. Cic. 4. Verr. 138.
Fœdus ictum. Sil. lib. 17. 78.
Januam. Plaut. Asin. 2. 2. 7.
Leges. Cic. pro Domo 71.
Nutum. Cic. 4. Tusc. 67.
Lena delinita argento nutum observabit meum. Ex Nævio.
Observationes alicujus diligentius observare. Affertur ex Cic. 14. Fam. 28. ad Servium in edit. Lugd. Sed epp. ad Servium sunt lib. 15. In quibus sæpe hoc verbum occurrit, verum in alia significatione, nec hunc locum usquam ibi offendes.
Occupationem, & Tempus alicujus aucupari. Cic. pro Rosc. Amer. 22. Quum præsertim tam multi occupationem ejus observent, tempusque aucupentur, &c.

Observari animadvertique res poterunt, etsi causæ earum non reperientur. Cic. 2. de Divin. 47.
Scripturam alicujus observare, pro Reprehendendi studio legere. Ter. in prol. Adel. 2.
Sese observare. Cic. de Clar. Orat. 292. Quod quanquam scienter eleganterque tractabat, nimium tamen inquirens in se, atque ipse sese observans, metuensque ne vitiosum colligeret, etiam verum sanguinem deperdebat.
Signa aliqua. Cic. 6. Fam. 6.
Tempus aliquod. Cic. 11. Fam. 16.
Tempus ulciscendi. Cic. 4. Tusc. 21.
Observare, Sedulo studere, ne aliquid mali patret aliquis. Cic. 7. Fam. 27. Ego te in consulatu observabam?
Observare, verbum Augurum. Virg. 6. Æn. 198.
Observans, quæ signa ferant, quo tendere pergant, &c. Ubi Servius, Observare enim & de cælo, & de avibus, verbo augurum dicitur. [Frequentius tamen Servare de cælo. V. SERVO.
Observare etiam est, Assidue cum aliquo esse honoris causa. Observare enim aliquem dicuntur, qui eum officii honorisve causa deducunt, & reducunt. Cic. 1. Att. 1. Dies fere nullus est, quin hic Satrius domum meam ventitet: observat L. Domitium maxime, me habet proximum. Observat, i. e. Affectationis officio colit.
Observare, Venerari & admirari aliquem, tantum dignitatis vel virtutis cultu. Virg. 4. Georg. 211.
Præterea regem non sic Ægyptus, & ingens
Lydia, nec populi Parthorum, aut Medus Hydaspes Observant.
Observare & diligere. Cic. 3. Fam. 8. Hoc magis sum Publio deditus, quod me, quanquam a pueritia sua semper, tamen hoc tempore maxime, sicut alterum parentem, & observat & diligit.
Colimus & observamus diligenter Cæcilium. Cic. 2. Att. 19.
Officiis, non largitione aliquem observare. Cic. pro Planc. 37.
Perofficiose & peramanter observare aliquem. Cic. 9. Fam. 20.
Observatum, Impersonaliter, pro Deprehensum & animadversum. Plin. lib. 16. cap. 22. Observatumque, non arescere nisi tenuia.
Habitum ita & observatum est. Cic. 3. Att. 23.
OBSERVANS, antis. [[illegible]] Partic. Cic. ad. Att. 16. pr. Attici nostri te valde studiosum esse cognovi, mei vero ita cupidum, ut mehercule paucos æque observantes atque amantes me habere existimem. [An Mei?
Observans tui, pro Amans cum veneratione quadam. Cic. pro Quint. 39. Ita credo hominem propinquum tui observantem, virum bonum, &c.
Compar. Populus fit observantior æqui. Claud. 4. Cons. Hon. 297.
Superl. Cic. 1. Q. frat. 2. 3. Fert enim graviter, homo & mei observantissimus, & sui juris, dignitatisque retinens, se apud te neque amicitia, neque jure valuisse.
Omnium officiorum observantissimus. Plin. 7. Ep. 30 pr. Add. 10. Epist. 11.
OBSERVĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut,
Notæ observatæ. Ovid. 4. de Pont. 13. 10.
Sidera. Ovid. 3. Fast. 111.
Vestigia observata sequor. Virg. 2. Æn. 753.
Observatum & vetustum aliquid habere. Cic. 2. de Divin. 47.
Observata Hippocrati, pro ab Hippocrate. Plin. lib. 7. cap. 38.
OBSERVANTER, Adv. Macrobius in Somn. Scipion. lib. 1. cap. 5. Idem igitur observanter secutus est in illis præcipue voluminibus, &c.
Facit omnia circa honorem meum observanter, circa salutem sollicite, circa amorem callide. Apul. Apol. 2. p. 320. Elmenh.
Compar. Ammian. 23. 6. Persa observantius hæc aliaque pudenda declinat.
Superl. Gellius 10. 21. Observantissime vitare. August. de Anim. cap. 34. Observantissime sequi.
OBSERVĀTE, Adv. Accurate. Gell. 2. 17. Observate curioseque animadvertere.
OBSERVANTIA, æ. f. [[illegible], [illegible], [illegible]] ab Observo, pro Veneror & admiror, significat Venerationem quandam, & honoris exhibitionem in aliquem. Liv. 1. 35. Obsequio & observantia in regem cum omnibus, benignitate erga alios cum rege ipso certasset. Cic. 11. Att. 17. Deque tua erga se observantia, benevolentiaque mihi plurima exponit.
Observantia est, per quam ætate, aut sapientia, aut honore, aut aliqua dignitate antecedentes reveremur & colimus.
Colere observantia aliquem. Cic. 12. Fam. 26.
Mea tibi observantia nunquam defuit. Cic. 5. Fam. 8.
Officia observantiamque alicujus diligere. Cic. pro Corn. Balb. 63.
Magnum onus observantiæ alicui imponere. Cic. 13. Att. 21.
Retinere observantia amicos, re ta parsimonia. Cic. pro Quint. 59.
Observantia, pro Observatione vel consuetudine. Suet. in August. cap. 76. Ex hac observantia nonnunquam, vel ante initum, vel post dimissum convivium, solus cœnitabat, quum pleno convivio nihil tangeret.
OBSERVĀTIO, ōnis. f. [[illegible]] quasi Adnotatio quædam, & animadversio. Plin. lib. 11. cap. 10. Mira observatio operis.
Antiqui sermonis observatio. Suet. de Clar. Gramm. 24.
Difficilior. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Lubrica. Quintil. lib. 5. cap. 3.
Perpetua observatione dignum. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Summa erat observatio in bello movendo apud antiquos. Cic. 1. Off. 36.
Absumpta. Plin. lib. 11. cap. 37.
Observationi operam dare. Plaut. Mil. 2. 6. 3.
Natura & casu, Ratione & observatione facere aliquid, contraria. Cic. de Clar. Orat. 33. Verumtamen, natura magis, tum casu nonnunquam, quam aut ratione aliqua, aut observatione fiebat.
Diuturna observatio notandis rebus fecit artem. Cic. 2. de Divin. 146.
Habere aliquam observationem. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Inveniri observatione scientia non potuit. Cic. 2. de Divin. 147.
Prudentium observatione & aurium terminatione inventus est versus. Cic. in Orat. 178.
In observatione esse. Plin. lib. 17. cap. 21. Quondam in observatione erat, ut defringerentur ea impurata buxu, aliter vivere non crediti. h. e. Quondam observabatur.
Notitia sui corporis & observatione sustentatur valetudo. Cic. 2. Off. 86.
Observatio, idem aliquando quod Observantia, hoc est Honor & reverentia. Valerius Maximus lib. 1. cap. 1. 8. Neque sicut collegio Pontificum auctoritas amplissimi viri, aut Marcello adjectio impensæ

 impe-

impedimento fuit, quo minus religionibus suus tenor, suaque observatio redderetur.

OBSERVĀTUS, ûs. m. [illegible] Idem quod Observatio. Varr. 2. de R. R. cap. 7. Ea observatu dicunt eum equum habere annos sedecim.

OBSERVĀBILIS, e. Adj. [illegible] Quod idoneum est ut observetur. Cujus contrarium ejus compositum est Inobservabilis. q. V. Quintil. lib. 9. cap. 2. In armorum certamine & adversos ictus, & rectas & simplices manus, tum videre, tum etiam cavere & propulsare facile est, aversæ, tectæque minus sunt observabiles. h. e. Minus animadverti & observari atque caveri possunt.

OBSERVĪTO, āre. frequent. Cic. 1. de Divin. 102. Neque solum deorum voces observitaverunt Pythagorei, sed etiam hominum quæ vocant omina. Alia exemplaria habent, Observaverunt.
Eædem ferme cærimoniæ sunt, quas flaminicas Diales seorsum ajunt observitare. Gell. lib. 10. cap. 15. ubi de Flamine Diali. H. St.

OBSES, OBSESSIO, OBSESSOR, OBSESSUS. V. OBSIDEO.

OBSĬDEO, sēdi, sessum, [illegible] ēre. Circumsidere significat. Occlusum tenere, ac fossa & vallo septum retinere: in quo quies significatur, quasi Obsilare. Cic. 7. Philip. 15. Qui Mutinam coloniam Pop. Romani & Consulem designatum obsederit. Idem pro Font. 10. Ab his gentibus functis, & in testimonio religiosis, obsessum Capitolium est.
Aditus armati obsident. Cic. 11. Philip. 89.
Ædes obsidet cohors. Juven. 10. Sat. 17.
Angusta viarum obsedere alii telis. Virg. 2. Æn. 332.
Campos obsedit milite. Virg. 3. Æn. 400.
Fores obsedere strictis mucronibus. Virg. 2. Æn. 450.
Hostem obsidet miles. Lucan. lib. 6. 117.
Italiam præsidiis obsidere & occupare. Cic. 2. de Lege Agrar. 74.
Itinera obsidere. Curt. lib. 6. 8.
Senatum armis obsedit Antonius. Cic. 7. Philip. 15.
Obsidere, oppugnare, & labefactare aliquam urbem. Cic. de Arusp. Resp. 6.
Vi, ferro, metu obsidere. Cic. Post red. in Senat. 3.
Obsidere, pro Occupare & detinere. Cic. 2. Verr. 6. Ut perspicuum cuivis esse posset, hominem ab isto quæsitum esse, non qui reum suum adduceret, sed qui meum tempus obsideret. h. e. Qui accusando locum occuparet, ut ego istum accusare non possem. Budæus. Vet. Schol. Obsideret, Occuparet, vel observaret.
Vim regiæ potestatis obsederat Dictatura. Cic. 1. Philip. 3.
Latus lævum obsidet Charybdis. Virg. 3. Æn. 421.
Obsidere, pro Circumstare. Seneca, Varia & incerta pericula humanam vitam obsident. Cic. pro Flacc. 57. Quum speculetur atque obsideat Rostra vindex temeritatis, atque moderatrix officii Curia. Budæus.
Locus omnis obsidetur corporibus. Cic. 1. de Nat. Deor. 65.
Spatium vel locum obsidere, pro Obtinere. Celsus lib. 7. cap. 12. Si totum id remea obsederit, &c. V. ibid. paulo supra.
Stuprum obsidere, Insidiari stupro. Cic. 2. in Catil. 26. Jacere humi, non modo ad obsidendum stuprum, verum etiam ad facinus obeundum.
Obsideri & Teneri. Cic. in Orat. 210. Quum is, qui audit, ab oratore jam obsessus est, ac tenetur.
Obsidere, Idem quod Sedere. Ter. Adelph. 4. 6. 6.
— nunc vero domi
Certum obsidere est usque, donec redierit. [Melius Donat. Proprie, inquit, Obsidere dixit. Convenit enim & irato, & repente aggressuro. Fratris nimirum januam, obsessurus erat senex.
Inter Obsidere & Oppugnare urbem differentia hæc est, quod illud fit more, hoc impetu. Liv. lib. 2. 11. Consiliis ab oppugnanda urbe ad obsidendam versis.
Cincti ab hoste, pro Obsessi. H. St.

OBSĪDO, sēdi, [illegible] ēre. Idem quod Obsideo significat: nisi quod motus quidam inest, ut quasi sit Obsessum ire. Sallustius in Catilin. cap. 45. Homines militares, sine tumultu collocatis præsidiis, sicuti præceptum erat, occulte pontem obsidunt. Alia exemplaria habent, Obsident. Sed hanc lectionem ex MS. tuetur Cort. conf. CIRCUMSIDO.
Obsidere, pro Occupare. Lucret. lib. 4. 350.
Obsiditque vias oculorum, ne simulacra
Possint ullarum rerum conjecta moveri.

OBSIDENS, entis. Partic. ab Obsido, [illegible] Catull. Argon. 314.
Troicaque obsidens longinquo mœnia bello.

OBSESSUS, a, um. [illegible] Partic. ab Obsideo. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 84. Tandem omnibus rebus obsessi, quartum jam diem sine pabulo retentis jumentis, aquæ, ligni, & frumenti inopia, colloquium petunt.
Obsessis viis, commeatu intercluso. Cæs. 3. Bell. Gall. 24.
Bellis obsessus & undis. Stat. 9. Theb. 490.
Obsessi & impares. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Artus obsessos occupat mihi sudor. Ovid. 5. Met. 632.
Corpus obsessum glaciali frigore. Ovid. 9. Met. 581. al. Pectus.
Fauces obsessæ, i. e. Clausæ. Virg. 3. Georg. 508. Servius.
Legio vallis obsessa tenetur. Virg. 10. Æn. 120.
Limen obsessum acta testudine. Virg. 2. Æn. 441.
Pectore obsessa multis malis. Senec. Herc. fur. 12.

OBSESSIO, ōnis. f. [illegible] Cic. pro Corn. Balb. 7. Hunc enim in ea civitate, in qua sit natus, honestissimo loco natum esse concedis, &c. nullius laboris, nullius obsessionis, nullius prælii expertem fuisse.
Obsessio templorum, occupatio fori. Cic. pro Domo 5.

OBSESSOR, ōris. m. [illegible] Qui obsidet. Liv. 9. 15. Papirio quoque, qui obsessor Luceriæ steterat, brevi ad spem eventus respondit.
Obsessor fori. Plaut. Pseud. 3. 2. 18. Cic. pro Domo 13. Obsessor curiæ.
Obsessor aquarum hydrus. Ovid. 2. Fast. 259.

OBSĬDIO, ōnis. f. [illegible] Idem quod Obsessio. Cic. pro Rabir. 29. Quum innumerabiles hostium copias in Italia fudisset, atque obsidione Rempub. liberasset.
Longæ obsidionis dira egestas. Juven. 15. Sat. 96.
Absistere obsidione. V. ABSISTO.
Capere urbes partim vi, partim obsidione. Cic. pro Muren. 20.
Cingere urbem obsidione. Virg. 3. Æn. 52.
Claudere muros obsidione. Lucan. lib. 3. 343.
Continuare obsidionem. Liv. 23. 19. pr.
Esse in obsidione, pro Obsideri. Liv. 23. 37. pr. & 24. 40.
Eximere obsidione aliquem. Livius, Ibi quoque circumsessus, [illegible] fratris obsidione eximitur. Urbem. idem. 36. 13. pr. Socios. [illegible]
Eximere ex obsidione fœneratores. Cic. 5. Fam. 6.
Habere in obsidione aliquem, Obsidere. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 31.
Levari obsidione. Virg. 10. Æn. 26.
Liberare aliquem periculis obsidionis. Cic. pro Lege Manil. 20. conf. [illegible]
Premebat urbem ingenti obsidione. Virg. 8. Æn. 647.
Relinquere obsidionem. Cæs. 5. Bell. Gall. 47.
Solutus obsidione. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 191.
Tenentur castra obsidione. Virg. 10. Æn. 109.
Trahere in longius obsidionem. Quintil. lib. 1. cap. 10.

OBSIDIONĀLIS, e. [illegible] ab Obsidione derivatur: unde corona obsidionalis, Quæ dabatur Imperatori ei, qui obsidione liberasset ab hostibus obsessos. Fiebat autem e gramine viridi, ex eo loco decerpto, in quo erant inclusi. Fest. Hanc coronam gramineam [illegible] Fabio Maximo dedit, bello Pœnorum secundo, quod urbem [illegible] obsidione hostium liberasset. Meminit Gell. lib. 5. cap. 6. Auctor [illegible] Viris illust. cap. 17. Consulem obsidione liberavit: quare a [illegible] ujus exercitu obsidionali corona donatus est. Liv. lib. 7. cap. [illegible] dum Consulis donationem, legiones gramineam coronam obsidionalem clamore donum approbantes, Decio imponunt. Altera corona, [illegible] dem honoris index, a præsidio suo imposita est. V. Plin. lib. 22. [illegible]

OBSĪDIUM, i. n. [illegible] Ipsa obsidio. Columella lib. [illegible] extr. Eæque pauciores intereunt, quum licet vitare pestis [illegible] aliud vadentibus effugium. [Forte Evadentibus.
Obsidium, dictum ab Obsidendo, quo minus hostis egredi posset. Item ab Abscindendo: quum id ideo facerent, quo facilius [illegible] rent hosteis. Auctor Varr. lib. de L. L. 4. 16. Turnebus Adver. [illegible] Obscindendo emendat, & Obscidium scribendum [illegible] etiam quid sit Obscindere, & qui tandem Obsidium Obscidium [illegible] claresset. Sententia potius postulare videtur, ut Ab absi[illegible] legatur. Nam revera datur & occultum obsidium, & [illegible] vim nonnunquam particula Ob, ut in Occulo, Oblitesco, [illegible] &c. Sic Obsidere, pro In occulto sedere veteres usurpasse [illegible] ut ex Obsidiæ, & Obsidior satis apparet. de quibus infra V.
Capessere obsidia. Tacit. 12. Ann. 15.
Facere obsidium. Gell. lib. 15. cap. 31.
Solvere obsidium. Tacit. 4. Ann. 24. Primo sui incessu solvit obsidium.
Obsidium tuo tergo est, inquit Plaut. in Mil. 2. 2. 64.
Dare aliquem obsidio h. e. Obsidem. Tacit. 12. Ann. 10.

OBSIDIÆ, arum. f. pl. dicuntur sicut & Insidiæ. [illegible] Colum. 8. cap. 8. Dum tamen anus sedula vel puer adhibeatur custos [illegible] ne obsidiis hominum aut insidiosorum animalium diripiantur.

OBSIDIOR, [illegible] āri. Circa insidias facere. Columel. [illegible] 34. Sed inter Caniculæ & Arcturi exortum cavendum erit, [illegible] cipiantur violentia crabronum, qui ante alvearia plerumque [illegible] prodeuntibus.

OBSES, idis. c. [illegible] Qui traditur imperio alicujus [illegible] si dator obsidis a fide recedat, recipienti sit potestas in corpus [illegible] ujus sæviendi, qui datus est obses. Valla 6. 31. Hic quoniam [illegible] causa dari consuevit, inde nomen assumpsit: quamvis Festus [illegible] Fides compositum velit permutatione litteræ, quod sit Ob [illegible] Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 27. Eo postquam Cæsar pervenit, obsides [illegible] servos, qui ad eos perfugissent, poposcit. Cic. 2. Verr. 72. [illegible] tos obsides; habet Pop. Rom.
Accipere obsides. Cic. 15. Fam. 4. Ab his, Pindenisso capto, [illegible] accepi.
Cavere obsidibus. V. CAVEO.
Dare. Cic. 5. Verr. 104. Tantum quod aratoribus Metellus obsides dedit, se nulla in re Verri similem futurum.
Imperare. Cic. pro Lege Mand. 35. V. IMPERO.
Mittere. V. MITTO.
Conjugii sponsor & obses. Ovid. 2. Epist. 34.
Accipere fidei obsides. Senec. Thyest. v. 520.
Obses, per translationem. Cic. 4. in Catil. 2. Habemus enim [illegible] fare, sicut ipsius dignitas & majorum ejus amplitudo postulat [illegible] tentiam tanquam obsidem perpetuæ in Rempub. voluntatis.
Damnationem aliquam obsidem dare. Cic. pro Cluent. 83.
Libertatem vestram animi sui obsidem vobis reliquit. Cic. Ante [illegible] exil. 27. Neque vero M. Tullius suum animum a vestra absens [illegible] testate, quum præcipuum vobis obsidem sui animi, vestram [illegible] libertatem.

OBSIDĀTUS, ûs. m. Ipse status obsidum. Ammian. 16. 27. [illegible] pignore tentus in Gallus.

OBSIDIĀNUS, a, um. Adj. [illegible] Obsidianum vitrum. [illegible] Plin. lib. 36. cap. 26. In genere vitri & obsidiana numerantur, [illegible] litudinem lapidis, quem in Æthiopia invenit Obsidius, [illegible] ris, aliquando & translucidi, crassiore visu, atque in speculis [illegible] pro imagine umbras reddente. Gemmas multi ex eo faciunt, [illegible] que & solidas imagines divi Augusti, capti materia hujus [illegible] dicavitque ipse pro miraculo in templo Concordiæ obsidianos [illegible] phantes, &c. Fit & in tincturæ genere obsidianum ad escaria [illegible] tum rubens vitrum, atque non translucens, hæmatinum appellatum [illegible]

OBSIGILLO, āre. Idem quod Obsignare seq. Senec. Epist. [illegible] enim multa obsigillant, & aciem nostram, aut splendore nimio [illegible] stiunt, aut obscuro retinent. Alludit ad morem antiquum [illegible] nulo quæ clausa esse volebant. ut placet Turneb. Advers. 30. 3. [illegible] datis vero codd. Obstrigillant legitur. q. V.

OBSIGNO, [illegible] āre. [illegible] impressione occludere: & ad litteras, ceteraque, quæ signo [illegible] tur, aut imprimuntur, pertinet. Plaut. Bacch. 4. 4. 96.
Cedo tu ceram ac linum actutum: age obliga, obsigna cito. Q. Cic. [illegible] Fam. 26. Plane te rogo, sicut olim matrem nostram facere [illegible] lagenas etiam inanes obsignabat, ne dicerentur inanes aliquæ [illegible]
Obsignare & Occludere. Cic. 2. de Orat. 248. Ridiculum est [illegible] manum vetus in furace servo, Solum esse, cui domi nihil sit nec [illegible] tum, nec occlusum: quod idem in bono servo dici solet, [illegible]
Obsignare quandoque capitur pro Signo notariorum, seu [illegible]

eorum aut testium signare. Cic. pro Quint. 67. Ejus rei conditionisque tabellas obsignaverunt viri boni complures. Idem 7. Verr. 101. Iste in tabellas refert, obsignat signis amicorum providens homo.
Signis judicum tabulas obsignare. Cic. pro Flacc. 21.
Testamenta obsignare. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 39.
Codicem. Cic. 3. Verr. 149.
Litteras & epistolas obsignare, pro Occludere, & sigillare quod dicitur. Cic. ad Brut. a. pr. Scripta & obsignata jam epistola, litteræ mihi redditæ sunt a te.
Publico signo litteras obsignandas curavi. Cic. 6. Verr. 140.
Pecuniam. Cic. pro Cluent. 47. Pecuniaque obsignata, quæ ad eam rem dabatur, in manibus Scamandri, liberti Fabriciorum, deprehenditur.
De more obsignandi tabellas apud veteres, V. Salmas. & Herald. in Scriptis adversariis.
Obsignātus, a, um. Partic. [illegible] ut, Decretum ab amplissimis viris obsignatum. Cic. 16. Att. 16.
Agere cum aliquo tabellis obsignatis. Cic. 5. Tusc. 33.
Naturam obsignatam habere in quiete visa est matrona. Cic. 2. de Divin. 145.
Habere aliquid obsignatum. h. e. Sigillo memoriæ impressum ne effluat. Tralatio est ducta a tabulis obsignatis. Lucret. lib. 2. 581.
Obsignātio, ōnis. f. Gell. 2. 2. Obsignatio tabularum. Tertull. de Baptism. cap. 13. Obsignatio baptismi.
Obsignātor, ōris. m. [illegible] Cic. 12. Att. 18. Quod scribis Terentiam de obsignatoribus mei testamenti loqui, primum tibi persuade, me isthæc non curare. Veteres facto testamento obsignatores ex lege adhibebant. Adhibebant autem amicos fere, aut homines auctoritate præstantes: quo magis ratum haberetur id, quod annulis clarorum virorum esset obsignatum. Hinc apud Valer. Maxim. lib. 7. cap. 7. legitur, Testamentum M. Annei Carseolani Pompejum Magnum signasse. Vide etiam Cic. ad Attic. lib. 7. Epist. 2. & 16. 16.
Litterarum obsignator. Cic. pro Cluent. 186.
Obsĭpo, [illegible] āre. Objicere, ut ait Festus in Insipere, ut quum rustici dicunt, Obsipa pullis escam. conf. Supat. apud eund.
Obsipat aquulam, i. e. Aspergit. Plaut. Cistell. 2. 3. 37. Lamb. V. Obstipo.
Obsisto, obstĭti, obstĭtum, [illegible] ĕre. Contra sistere, obstare, repugnare. Cic. de Amicit. 26. Cogitis certe: studiis enim generorum, præsertim in re bona, cum difficile est, tum ne æquum quidem obsistere. Idem de Senect. 72. Hoc est illud, quod Pisistrato tyranno a Solone responsum est, quum illi quærenti, qua tandem spe fretus sibi tam audacter obsisteret, respondisse dicitur, senectute.
Hic obsistam, ne imprudenti huc ea se subrepsit mihi. Plautus Milit. 2. 3. 60. Al. Hic ea. [Malim Hinc. Obsistere autem h. l. est Obsidere fores, Non discedere ex eo loco.
Obsistere alicui obviam. Plaut. Amphit. 3. 4. 2.
Obsistere & defendere. Cic. 6. Verr. 94. Qui primo quum obsistere & defendere conarentur, male mulctati clavis ac fustibus repelluntur.
Audaciter alicui. Cic. de Senect. 72.
Fugienti obsistere. Ovid. 12. Met. 425.
Minis. Lucret. lib. 2. 110.
Remis obsistunt freta. Ovid. 13. Epist. 5.
Vento. Ovid. 2. de Arte Am. 697. al. Phœbo.
Veneris vix obsistitur. Ovid. 1. Met. 58.
Obsisti illi non potest, h. e. Resisti, & obviam iri. Cic. 2. de Finib. 46. Itaque idem natura victus (cui obsisti non potest) dicit alio loco, &c. Idem 7. Fam. 3. Postea autem quam alicujus culpa tantum valeret unus, ut obsisti non posset.
Dolori. Cic. 2. Tusc. 28.
Fortunæ repugnari obsistique magnitudine animi facile potest. Cic. 4. de Finib. 27.
Injuriæ. Cic. 2. Off. 57. Qui autem non defendit, nec obsistit, si potest, injuriæ, tam est in vitio, quam si parentes, aut patriam deserat.
Libidini alicujus. Cic. 7. Verr. 80. Quis unquam istius libidini obstitit?
Odiis multorum nullæ opes possunt obsistere. Cic. 2. Off. 23.
Opinionibus. Cic. 4. Acad. 108.
Sermoni alicujus. Cic. 1. Q. frat. 2. 7.
Visibus obsistunt jura. Lucan. lib. 3. 123.
Visis obsistere, assensusque suos firme sustinere, summum munus sapientis est. Cic. 3. de Finib. 31.
Viriis. Cic. 2. Off. 37.
Obsistens, entis. Partic. Liv. 2. 10. Obsistens, obtestansque Deûm & hominum fidem.
Obstĭtus, & **Obstītus**, a, um. Partic. Obliquum significat. Apul. de Deo Socratis p. 42. Radii solis obstiti. Lucret. 4. 519.
Omnia mendose fieri atque obstita necessum est. Sic legit Festus in voce. Sed vulgo Obstipa legitur. V. omnino locum.
Obstitum, i. n. Cloatius & Ælius Stilo esse ajunt violatum, tactumque de cælo. Cincius eum qui deo deæque obstiterit, id est, qui viderit quod videri nefas esset. Hæc Festus. Cic. 2. de Legib. 21. Iidemque fulgura atque obstita pianto.
Obsitus, V. Obsero.
Obsŏleo, ui & ēvi, ētum, [illegible] ēre. vel **Obsolesco**, ĕre. ex Ob, id est contra, & Oleo, vel Olesco. interposita littera s: est Desicare, Inveterascere, desuescere. Cic. pro Lege Manil. 52. Obsolevit jam ista oratio, re multo magis quam verbis refutata. i. e. Desuevit, sive ab usu recessit. Idem 2. Philipp. 105. In homine enim turpissimo obsolebant dignitatis insignia. i. e. Sordida erant, sordebant, inquit Budæus. Al. Obsolescebant & Obsolefiebant. V. not. Græv.
Ex Obs & Oleo compositum Obsoleo, ut ex Prisciano affert Beroald. in Suet. Calig. Sed puto falsum esse, & esse ex Ob & Soleo, ut Ob habeat scil. quandam vim [illegible]. Interdum facit, ut quid in malam partem sumatur, veluti in Obnuntio. H. St. Verum non dicitur Solescere, ut Olescere. In Thesauro Lipsiensi ad utrumque etymon male refertur.
Obsolescere interjecto spatio. Senec. de Benef. lib. 3. cap. 1.
Propter vetustatem obsoleverunt res. Cic. 1. Acad. 15.
Gloria. Curtius lib. 9. 6. 14. Cito gloria obsolescit in sordidis hostibus.
Laus alicujus obsolescit. Tacit. 4. Ann. 26.
Splendor obsolevit. Cic. pro Quint. 59. Antiquam officii rationem dilexit, cujus splendor omnis, his moribus, obsolevit.
Virtus. Cic. pro Sext. 60. Splendetque per se semper, neque alienis unquam sordibus obsolescit.
Vectigalia Nitere & Obsolescere, contraria. Cic. de Lege Agrar. 2. 81. Non dico solum hoc in Repub. vectigal esse, quod amissis aliis remaneat, intermissis non conquiescat, in pace niteat, in bello non obsolescat. i. e. Sordidetur. [Immo Vilescat.
Obsoleverunt chartæ. Cic. pro Cœl. 40. Chartæ quoque, quæ illam pristinam severitatem continebant, obsoleverunt.
Obsolētus, a, um. Adj. ex Partic. [illegible] Inveteratum significat, & quod ab usu recessit: ut, Verba obsoleta. Cic. pro Quint. 56. Audacem? cupidum? perfidiosum? vulgaria & obsoleta sunt; res autem nova & inaudita.
Nimis antiqua hæc & jam obsoleta sunt. Cic. 3. Verr. 56.
Usitata, ac prope jam obsoleta. Livius decad. 3. libro ult. pag. penult. Populo Romano usitata, ac prope jam obsoleta ex victoriis gaudia esse. H. St. Exstant lib. 30. cap. 42.
Amiculum obsoletum, Sordidum. Curt. 6. 9. 25.
Color. Columel. lib. 2. cap. 11.
Dextera obsoleta sanguine, i. e. Maculata. Senec. Agamem. 13.
Mulier obsoleta sordibus paternis. Hor. Epod. 17. 46.
Oratio paulo obsoletior. Cic. 3. de Orat. 30.
Spolia vilia & obsoleta. Curtius in princip. lib. 9.
Studia militaria obsoleta apud. Cic. pro Font. 32. Quid nunc vobis faciendum est, studiis militaribus apud juventutem obsoletis, &c. i. e. In desuetudinem adductis.
Tecti obsoleti sordes. Hor. 2. Carm. 10. 6.
Vestis obsoleta, Detrita & sordida. Liv. 27. 34. Sed erat veste obsoleta, capilloque & barba promissa. Cic. 2. de Lege Agrar. 12. Jam designatus, alio vultu, alio vocis sono, alio incessu esse meditabatur, vestitu obsoletiore, corpore inculto, &c.
Verba barbare & obsoleta. Cic. 1. Att. 19. Non dicam, quod tibi, ut opinor, Panormi, Lucullus de suis historiis dixerat, se, quo facilius eas probaret Romani hominis esse: idcirco barbara quædam & obsoleta dispersisse. Ex vetusto codice melius legitur, [illegible] dispersisse. Al. Adspersisse.
Verba abjecta & obsoleta fugiat orator. Cic. 3. de Orat. 148.
Vetustas. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Obsolēte. [illegible] ius, issime. Adv. Cic. 3. Verr. 150. Saltem ut eum, cujus opera ipse multos annos est in sordibus, paulo tamen obsoletius vestitum videret.
Obsolēto, āre. Obsoletum reddo, Maculo. Tertull. adverf. Gnost. cap. 6. Qui vestitum obsoletassent nuptialem. Usitatius est
Obsolĕfăcio, ĕre. Arnob. lib. 5. adversus gentes, Ac ne illam vis temporis, & vetustatis obsolefaceret longitudo, perpetuitatis honore mactastis.
Obsolefio, factus sum, fieri. Suet. Aug. cap. 89. Admonebat, ne paterentur nomen suum commissionibus obsolefieri. Senec. Epist. 29. Diluitur auctoritas, nec habet apud eos satis ponderis, quos possit minus obsolefacta corrigere. In alio autem significatu apud Val. Max. 4. 5. 3. Idem Prætutæ petitor, candidam togam adeo turpitudinis maculis obsolefactam in campum detulit. i. e. Inquinatam.
Obsonator, **Obsonium**, **Obsōno**. V. Opsonium.
Obsŏnus, a, um. Adj. [δυσηχὴς] Malum sonum habens. Varro, Humili & obsona & tremule voce. Fortasse legebatur Absona.
Obsŏno, āre. [illegible] Male sonare. Perottus.
Sermone alicui obsonare; i. e. Obloqui. Plaut. Pseud. 1. 2. 74.
Obsōpio, ire. Pass. Scribon. Largus Comp. 180. extr. A somni tempore prohibere ne obsopiantur. i. e. Obdormiscant.
Obsorbeo, bui & psi, ptum, [illegible] ēre. Totum sorbere. Plaut. Curc. 2. 3. 34.
Vin' aquam? C. si frustulenta est, de obsecro, hercle obsorbeam.
Obsordeo, ui, [illegible] ēre. Obsorduit, Obsolevit, inquit Nonius 2. 604. Cæcilius Obsorduit jam hæc in me ærumna miseria. [Puto potius ab Obsordesco, cujus & simplex in usu est.
Obstaculum, V. Obsto.
Obsterno, strāvi, strātum, ĕre. Apul. Apol. p. 315. Elmenh. Mulierem, alioqui multo natu majorem, nuperrime uxorem fratris, misero puero objicit & obsternit.
Obstrăgŭlum, i. n. [illegible] Operimentum, & quod vulgo *coopertorium* dicimus. Plin. lib. 9. cap. 35. de unionibus, Quin & pedibus, nec crepidarum tantum obstragulis, sed totis socculis addunt. i. e. Non solum operimentis & superioribus partibus socculorum, quas *planulas* Itali vocant, addunt margaritas, sed etiam totis socculis. V. Harduin. ad loc. Salmas. Obstrigillis legebat. [Miror, cur non potius Obstrinxulis, quod pro Fibulis positum a Plinio videri posset. Ab his etiam Obstrigilla ipsi calcei dicti sunt, de quibus Isid. 19. 34.
Obstĕtrix, īcis. f. [illegible] ab Obstando, vel Obsistendo, dum parturientibus opem fert. Ter. Andr. 1. 5. 64. Obstetricem arcesso. Ubi Donatus, Quæ opem tulerit parturienti, Obstetrix dicitur: unde & parturientes, Fer opem clamant.
Obstetrix levit pannos cruore rubros. Hor. Epod. 17. 15. Adde Plaut. Capt. 3. 4. 96.
Obstetrīcius, a, um. Adj. Arnob. 3. Manus obstetricias quærere.
Obstetricium, i. n. pro Officio obstetricis. Plin. 35. 11. Jove Liberum parturiente depicto mitrato, & muliebriter ingemiscente inter obstetricia Dearum.
Obstetrīco, [illegible] āre. Parturientem adjuvo, sive obstetricis officium ago. Pro eodem etiam utimur Obstetricor, verbo deponente. Calepinus. Vulg. Interp. Exod. cap. 1. 16.
Obstĭno, [illegible] āre. Obfirmare. Plaut. Aulul. 2. 2. extr.
Credo ego jam illum inaudisse mihi esse thesaurum domi,
Id inhiat, ea affinitatem hanc obstinavit gratia.
Obstinaverunt animis vincere, aut mori. Liv. 23. 29.
Obstinātus, a, um. [illegible] Adj. ex Partic. dicitur. Obfirmatus, perseverans, ut tenere possit, inquit Festus. Liv. 3. 47. Adversus quæ omnia obstinato animo Appius (tanta vis amentiæ verius, quam amoris, mentem turbaverat) in tribunal ascendit.
Animi obstinati ad decertandum. Liv. 6. 3.
Aures obstinatæ. Hor. 3. Carm. 11. 7.
Consilium obstinatum tenet necis. Senec. Hippol. 7.
Fides. Tacit. 5. Hist. 5.

Mente obstinata perferre aliquid Catullus ad Seipsum, 8. 11.
Pudicitia, Consilium pudicitiæ servandæ. Liv. 1. 58.
Voluntas obstinatior. Cic. 1. Att. 11. Incredibile est, quanto mihi videtur illius voluntas obstinatior, & in hac iracundia affirmatior. Al. Offirmatior.
Obstinatior adversus lacrimas. Liv. 2. 40.
Rex obstinatissimus. Ammian. 17. 14.
Virtus pro regno suo obstinatissima. Sen. Epist. 71.
Obstinatus, cum Infinitivo. Liv. 42. 56. ad fin. Quum, ex insperato, jam obstinatis mori spes affulget.

OBSTINĀTIO, ōnis. f. [αὐθάδεια, μονοτροπία] Cic. de Provinc. Consul. 41. Quæ ego omnia, non ingrato animo, sed obstinatione quadam sententiæ repudiavi.
Inflexibilis obstinatio. V. INFLEXIBILIS.
Taciturna. Cornel. Nepos in vita Attic. 22. 2.
Obstinatio viris, feminisque par. Tacit. 5. Hist. 15. De Judæis.
Obstinatio fidei, in bonam partem, pro Obfirmatione. Tacit. 3. Hist. 39.
Obstinationes. Tertull. advers. Nation. 1. 7.

OBSTINĀTE, Adv. [αὐθαδῶς] Firmiter, Instanter. Ter. Andr. 1. 5. 8.
—itane obstinate operam dat, ut
Me a Glycerio miserum abstrahat? Ubi Donatus, Obstinate facere perseveranter, & in alterius perniciem nimis niti.
Negare alicui obstinate. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 6. Posteaquam id obstinate sibi negari vidit, omni spe impetrandi adempta, &c.
Credita obstinate. Liv. 28. 14. Scipio ubi obstinate credita animadvertit, omnia de industria in eum diem, quo pugnaturus erat, mutavit.
Tam obstinate magis ac magis induruisse. Plin. 1. Epist. 12. De Corellio loquitur, qui inedia mortem arcessebat.
Compar. Obstinatius omnia agere. Suet. Cæs. cap. 29.
Superl. Obstinatissime recusare. Suet. Tiber. cap. 67.
In meliorem partem sumitur a Suet. in Tito, cap. 8. In ceteris desideriis omnium hominum obstinatissime tenuit, ne quem sine spe dimitteret.

OBSTIPO, V. OBSTIPUS.

OBSTĬPUS, a, um. Adj. [ἀποκλινής, κατάκλιτος] Inclinatus, vel flexus versus humerum, sive dextrorsum sive sinistrorsum. Hor. 2. Serm. 5. 92.
Stes capite obstipo, multum similis metuenti. Cic. 2. de Nat. Deor. 107.
Atque uno mentum radianti sidere lucet,
Obstipum caput, & tereti cervice reflexum. Ex Arato.
Cervix obstipa. Suet. de Tiber. cap. 68. Incedebat cervice rigida & obstipa, adducto fere vultu.
Obstipa, Obliqua, curvata, & inflexa vocat Lucret. lib. 4. 519.
Omnia mendosa fieri, atque obstipa necessu'st. al. Obstita.

OBSTĪPO, [κατασύφω, καταπαλύνω] āre. Rimas obturare, condensare. Plaut. Cistel. 2. 5. 57.
Avecta est, inquit, peregre, hinc habitatum longius. M. obstipat
Acquulam. L. quo avecta est, eo sequemur. al. Obsipat. quod supra V. Alii locum Plauti exponunt pro Obstruere: & proverbium esse ajunt, dictum de iis, qui aliquæ reticent, & student aliquo pacto tegere.
Verticem obstipare. Plaut. Merc. 4. 5. 17.
Gradus grandit, emittit oculos, circumfert se, obstipat verticem. i. e. Contorquet, ut cogitabundi solent.

OBSTITUM, OBSTITUS, V. OBSISTO.

OBSTO, stiti, stitum, [ἀνθίσταμαι, ἀντιπράττω, ἐνέχω] āre. Contra stare. Curtius, Obstant oppido gemini colles.
Turba mihi obstitit in media via. Ovid. 4. Fast. 906. i. e. Occurrens, seu obvia mihi fuit.
Legitime obstare. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Contra pugnare & obstare. Lucret. lib. 2. 791.
Invicem. V. INVICEM.
Obstare, Resistere, adversari, impedire. Ter. Hec. 4. 2. 21.
Ego rus abiturum hinc cum tuo me esse certo decrevi patre,
Ne mea præsentia obstet.
Obstare cur non. Ter. And. 1. 1. 76. Quid obstat, cur non vere fiant?
Obstare ne. Cic. 7. Verr. 5. Obstitisti videlicet, ne ex Italia transire in Siciliam fugitivorum copiæ possent. ubi? quando? qua ex parte?
Obstare & Impedire. Cic. 4. Acad. 19. Est maxima in sensibus veritas, si sani sunt ac valentes, & omnia removentur, quæ obstant & impediunt.
Obstare & Officere. Cic. pro Rosc. Amer. 6. Quoniamque ei pecuniæ vita Sexti Roscii obstare atque officere videatur, deleatis ex animo suo suspicionem omnem, metumque tollatis.
Portenta deûm obstant. Virg. 7. Æn. 58.
Dolor obstat artibus. Ovid. 15. Epist. 195.
Pietas obstitit crudelibus ausis. Ovid. 14. Epist. 49.
Commodis alicujus officio simulato officere & obstare. Cic. pro Rosc. Amer. 112.
Conatibus alicujus. Ovid. de Rem Amor. 683.
Ictibus. Stat. 6. Theb. 798.
Inceptis juvenilibus obstitit æquor. Ovid. 18. Epist. 35.
Mora obstat tardis noctibus. Virg. 2. Georg. 482.
Precibus nunquam implacabilis obstas. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 19.
Venientibus obstitit totus æther. Lucan. lib. 7. 155.
Obstare in. Senec. de Benefic. Quia in laudem vetustiorum invidia non obstat.
Obstatur, [ἀνθίσταται] Impers. Cic. 13. Philip. 14. Neque enim quod quisque potest, id ei licet: nec, si non obstatur, propterea etiam permittitur.

OBSTANS, antis. Partic. [ἀνθιστὰς] ut, Claustra obstantia. Hor. 1. Epist. 14. 9.
Remos obstantes obvertere. Ovid. 5. Met. 676.
Moras obstantes pellere. Ovid. 1. Amor. 11. 8.

OBSTANTIA, æ. f. Impedimentum. Vitruv. 6. 3. Propter obstantiam aeris.

OBSTĬTUS, a, um. Partic. V. OBSISTO.

OBSTĀTŪRUS, a, um. Partic. [ἀνθιστάμενος] apud Quintilianum legitur lib. 2. cap. 12. Video, loquit, quosdam in ipso statim limine obstaturos mihi.

OBSTĀCŬLUM, i. n. [κώλυμα] Impedimentum. Plautus Pseud. 1. 5. 10.
Quo in commeatum volui argentarium
Proficisci, ibi nunc oppido opposita obstacula. al. Obsepta est via. In Gloss. Lat. Gr. Obstaculum, ἐμπόδιον. Sic & in Græco Lat.

OBSTRAGULUM, V. OBSTERNO.

OBSTRĔPO, ui, itum, [καταψοφέω] ĕre. Contra aliquem strepitum facere. Sallust. Catil. cap. 51. Ad hæc, maledicta alia quum adderet, obstrepere omnes, hostem atque parricidam vocare. Cic. 3. de Orat. 47. Atque ut quodammodo ipsi sibi in dicendo obstrepere videantur.
Portis obstrepere. Liv. 22. 50. Per hos, qui inordinati atque incompositi obstrepunt portis, erumpamus.
Vociferari & obstrepere. Liv. 1. 40.
Turba obstrepit. Tiboll. lib. 2. 1. 86.
Exercitus obstrepit pulsis armis. Stat. 11. Theb. 247.
Laudi alicujus obstrepere. i. e. Contrarium esse, interrumpere, impedire. Senec. Herc. fur. v. 1052.
Litteris alicui, Interpellare. Cic. 5. Fam. 4. Quæ res fecit ut tibi litteris obstrepere non auderem.
Fontes obstrepunt lymphis manantibus. Hor. Epod. 2. 27.
Clamore obstrepi, passive. Cic. pro Marcell. 9. Sed tamen ejusmodi res, nescio quomodo, etiam dum audiuntur, aut dum leguntur, obstrepi clamore militum videntur, & tubarum sono.
Obstrepitur, Impers. [καταψοφεῖται] Liv. 3. 49. Eos concio audit, Decemviro obstrepitur. Ovid. 6. Fast. 10.
Est nemus arboribus densum, secretus ab omni
Voce locus, si non obstreperetur aquis.

OBSTRĔPENS, entis. Partic. [καταψοφῶν] ut, Mare obstrepens Bajis. Hor. 2. Carm. 18. 20.
Obstrepante pluvia nihil sensere Pœni. Liv. 21. 56.

OBSTREPENTER, Adv. Quid enim inconcinnius, quam in conviviis obstrepenter administrari? H. St. Auctoris notatio cultro resecta est. Puto esse ex Pontano.

OBSTREPĬTO, āre. frequent. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 155.
Obstrepitant lamenta choris.

OBSTREPĬTĀCŬLUM, i. n. Quicquid strepitum opponit. Tertull. advers. Marc. 1. 20. Defensio necessaria est adversus obstrepitacula diversæ partis.

OBSTREPĔRUS, a, um. Adj. Apul. Flor. 2. p. 549. Elmenh. Occinunt cicadæ carmine obstrepero.

OBSTRIGILLATOR, OBSTRIGILLO, OBSTRIGILLUM, V. post. OBSTRINGO.

OBSTRINGO, inxi, ictum, [καταδέω] ĕre. Devincire, circumligare, & valde stringere, ex etymo. Plaut. Curc. 5. 5. 29.
Nihil egit, collum obstringe homini. C. jamjam faciam ut jusseris. Liv. 30. 8. Alii super alios cadentes obstricti moriebantur. Emendata exemplaria habent Obstinati.
Obstringere sibi aliquem munere, beneficio, &c. Cic. pro Domo 118. Qui etiam tibi erat magis obstrictus beneficio recenti, quum, &c.
Obstringere & Obligare aliquem officiis. Cic. 15. Fam. 19. Itaque ita existimare volo, quibuscunque officiis in Epiroticis reliquisque rebus Atticum obstrinxeris, iisdem me tibi obligatum fore.
In perpetuum sibi aliquem. Cic. pro Cluent. 202.
Ære alieno amicos suos. Cic. 11. Fam. 10.
Beneficiis, donis, spe. Cic. 2. Off. 66. Et pro Cluent. 90. Quæ primum ut illum confirmaret Oppianicum accusatorem filio suo, donis muliebribus, collocatione filiæ, spe hæreditatis obstrinxit.
Fidem suam obstringere alteri. Plin. 4. Epist. 13. ad finem, Sub ea tamen conditione, ne cui fidem meam obstringam.
Fideicommisso obstringi, Obligari. African. in l. Si servus legatus. §. Qui margarita. D. de legat. primo.
Furti obstringi. Gell. 11. cap. ult. Qui alienum quid jacens lucri faciundi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cujus sit, sive nescit. Quæ verba etiam ita leguntur apud Ulpianum, l. Falsus. D. de furtis.
Jurejurando aliquem. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 31.
Legibus obstringi. Cic. 2. de Invent. 132.
Memoria beneficii sempiterna obstringi alicui. Cic. pro Planc. 2.
Religione voti obstrictus. Cic. 12. Att. 24.
Religione obstringere. Cic. 2. Philip. 85.
Prædibus se. Cic. 7. Att. 1.
Parricidio se obstringere, pro Committere parricidium. Cic. 3. Off. 85. Potest (dii immortales) cuiquam esse utile fœdissimum & teterrimum parricidium patriæ, quamvis is, qui se eo obstrinxerit, ab oppressis civibus parens nominetur?
Perjurio. Liv. 26. 48. Et obstringere perjurio, non se solum suumque caput, sed signa militaria, & aquilas, sacramentique religionem.
Scelere. Cic. 3. Off. 19. Num igitur se obstrinxit scelere, si quis tyrannum occidit, quamvis familiarem?
Obstringere se hæreditati, est Eam occupare & sibi vindicare. Paulus in l. Si is ad. D. de acquirenda vel omit. hæred. Nam ut quis pro hærede gerendo obstringat se hæreditati, scire debet, qua ex causa hæreditas ad eum pertineat.
Obstringere aliquem debito, Debitorem constituere. Senec. lib. 6. de Benef. 11.

OBSTRICTUS, a, um. Partic. [καταδεδεμένος] ut,
Limine tecti obstrictus. Ovid. in Ibin, 615. al. Obstructus.
Obstrictus, Liber & solutus, contraria. Cic. pro Planc. 71. Recogitavi quamobrem viderer maximis beneficii vinculis obstrictus, quum liber essem & solutus.
Addictum, deditum, obstrictum sibi ac liberis suis aliquem habere. Cic. pro Cœl. 80.
Obstrictus actione mandati, vel negotiorum gestorum. African. in l. Quum mancipium. D. de Ædilit. edicto.
Fœdere vel pactione obstrictum teneri. Cic. in Pison. 29.
Obstrictus voluptatibus tenetur. Cic. pro Cœl. 47.
Religione tanta obstricta tota provincia est, tanta superstitio ex istius facto mentes omnium Siculorum occupavit: ut, &c. Cic. 6. Verr. 112.

OBSTRICTUS, ûs. m. Angustiæ. Senec. lib. 5. Natur. quæst. 14. Per hæc loca quum se, exitum quærens, spiritus torsit, accendat flammas ipso obstrictu necesse est.

OBSTRIGILLO, vel, ut legitur apud Non. 2. 605. OBSTRINGILLO, [διασύρω] āre. Obstare, repugnare, vel detrahere alicui. Antiquum.

Varro

Digitized by Google

Varro lib 4. de vita Pop. Rom. Quod Curio, quum id fecisset, dicebat amicis, ut illi renuntiaretur, se obstrigillatorum, ne triumphus decerneretur, aut ne iterum fieret consul. Ennius 2. lib. Sat. Restitant, occurrunt, obstant, obstringillant, obagitant. Varro de R. R. 1. 2. Tu, inquit, invides tanto scriptori, & obstrigillandi causa figlinas reprehendis, quum præclara quædam, ne laudes, prætermittas. Hæc Nonius.
Multa obstrigillant, & aciem nostram aut splendore nimio repercutiunt, aut obscuro retinent. Senec. Epist. 115. l. c. (ut Lipsius interpretatur) Obstant, vel se opponunt. H. St. Desiderabatur in ed. Lugd. conf. OBSTRIGILLO.

OBSTRIGILLĀTOR, ōris. m. Reprehensor. Ductum a strigilibus, quibus quum vehementius stringimur, etiam plerumque lædimur. Varro apud Non. 8. 73. Æmulum illius artis atque obstrigillatorem.

OBSTRIGILLUM, i. n. Lorum crepidæ, quo pedi obstringitur. Plin. 9. 35. Quin & pedibus, nec crepidarum tantum obstrigillis, sed totis socculis addunt. conf. Isidor. 19. 34. & supra Obstragulum in OBSTERNO.

OBSTRŪDO, si, sum, [ἀποκρύπτω] ĕre. Occultare, occludere. Plaut. Stich. 4. 2. 13.

Quin tu stas? obstrusero aliquid strenue. Al. Quin tu, stans &c.

Plin. Paneg cap. 45. pr. Bonus autem otio aut situ obstrusos, & quasi sepultos. Sed emendata exemplaria habent Abstrusos, ut & in seq. Claudiani loco. [Unus igitur Plautinus locus huc vere pertinet. Apud Festum est, Obstrudant, Obsaturent, ab avida trudendo gulam, non sumendo cibum; unde & Obstrudulentum &c. Lego In gulam. Quod & Plautus subaudire videtur. De cibo enim loquitur devorando. Exemplum simile habes in OBTRUDO.
Recessus obstrusi. Claud. 4. Cons. Honor. 275. Al. Abstrusi.
Terra obstrusa. Ovid. 7. Epist. 147. Alii legunt Abstrusa.

OBSTRUDULENTUS, a, um. Adj. Titinn. apud Festum. l. c. V. Dacer. in loc. qui istam lectionem contra Scaligerum tuetur.

OBSTRUO, xi, ctum, [ἐμφράττω, ἀποφράττω, ἐμποδίζω] ĕre. Occludere, & quasi strue quadam, alicui loco imposita, obsistere, nequid effluat. Contra struere. Cic. de Senect. 75. Qui iter Pœnis vel corporibus suis obstruere voluerunt. Plin. lib. 11. cap. 7. Omnes frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur.
Campos obstruere. Lucan. lib. 2. 495. Ovid. 8. Met. 117.

— obstruximus orbem
Terrarum nobis, ut Crete sola pateret.

Undas obstruit molibus. Lucan. lib. 2. 662.
Luminibus obstruere. Cic. pro Domo 115.
Fenestras meas obstruere. Cajus in l. Hæc autem. D. de servitut. urban. præd.
Obstruere & Obturare. Cic. de Fato, 10. Stupidum esse Socratem dixit & bardum, quod jugula concava non haberet, obstructas eas partes & obturatas esse dicebat.
Aures obstruere. Senec. de Benef. lib. 3. cap. 16.
Deus obstruit aures viri. Virg. 4. Æn. 440. de Ænea inexorabili,

Fata obstant, placidasque viri Deus obstruit aures.

Fauces obstruere alicui. Lucan. lib. 5. 197.
Sensus obstruere. Plin. lib. 35. cap. 10. Ialysum quum pingeret Protogenes, traditur madidis lupinis vixisse, quoniam simul famem sustinerent & sitim, nec sensus nimia dulcedine obstruerent.
Spiritus oris obstruitur reluctanti. Virg. 4. Georg. 301.

OBSTRUCTUS, a, um. Partic. [ἐμφραγμένος] ut, Aditus obstructus. V. Aditus, in ADEO.
Amnes obstructi stragibus. Sil. lib. 13. 743.
Portæ obstructæ cadavere. Sil. lib. 11. 198.
Obstructa difficultatibus est omnis cognitio. Cic. 4. Acad. 7. Omnis cognitio multis est obstructa difficultatibus, eaque est & in ipsis rebus obscuritas.

OBSTRUCTIO, ōnis. f. [ἔμφραξις] Cic. pro Sext. 22. Etenim animus ejus vultu, flagitia parietibus tegebantur. Sed hæc obstructio nec diuturna est, nec obducta ita ut curiosis oculis perspici non possit.
Obstructionem pororum vel meatuum in corpore humano vocant medici occlusionem, quæ fit ab humoribus lentis & crassis circa ipsos poros, ut liberum transitum præbere non possint.

OBSTŬPEO, [καταπλήττομαι] ĕre. Idem quod Stupere: quod etiam Obstupescere dicitur. Ter. Adelph. 4. 4. 3.

Membra metu debilia sunt, animus timore obstupuit. [Nisi potius Præteritum ab Obstupesco est.

OBSTUPESCO, ui, [καταπλήττομαι] ĕre. Idem. Cic. pro Marcell. 29. Obstupescent posteri certe imperia, provincias, Rhenum, &c.
Aspectu alicujus. Cic. 2. de Divin. 50.
Sic obstupuerant, sic terram intuebantur, sic furtim nonunquam inter se aspiciebant, ut non jam ab aliis indicari, sed ipsi a se viderentur. Cic. 3. in Catil. 13.
Animi obstupuere. Virg. 11. Æn. 120.
Aspectu primo obstupuit. Virg. 1. Æn. 617.
Obstupuit visu Æneas. Virg. 5. Æn. 90.

OBSTUPĬDUS, a, um. Adj. [ἔκπληκτος, ἀναίσθητος] Plaut. Mil. 4. 6. 39. Quid astitisti obstupida? cur non pultas? Gell. lib. 5. cap. 1. Consiluisse universos, quasi attonitos & obstupidos. h. e. Propemodum stupidos factos præ metu.

OBSTUPĔFĂCIO, fēci, factum, [ἐκπλήττω] ĕre. Animo consternare, & stupidos sensus reddere. Ter. Phorm. 1. 1. 54.

— functus adolescentuli est
Officium liberalis: postquam ad judices
Ventum est, non potuit cogitata proloqui:
Ita eum tum timidum obstupefecit pudor. Cic. 2. in Catil. 14.

Non obstupefactus ac perterritus.

OBSUM, ŏbes, fui, [βλάπτω] esse. Nocere. Plaut. Amphit. 3. 1. 11. Factum id Amphitruoni obfuit. Cic. 4. Acad. 60. An in eo auctoritas nihil obest?
Obesse & Prodesse, contraria. Cic. 1. de Orat. 122. Fuit mirificus quidam in Crasso pudor, qui tamen non modo non obesset ejus orationi, sed etiam probitatis commendatione prodesset.
Adjumento esse, & Obesse, contraria. Auctor ad Heren. lib. 4. 34. Deinde subjicimus id quod dici oportet, aut quod non oportet, aut nobis adjumento futurum sit, aut obfuturum e contrario.
Clarim multis obfuit. Ovid. 11. Met. 120.
Lingua obfuit doctori. Ovid. 4. de Ponto 14. 40.

OBSUO, sui, sūtum, ĕre. Circum suere. Ovid. 2. Fast. 578. in Feralium mentione,

Quodque pice astringit, quod acu trajecit ahena,
Obsutum menæ torret in igne caput.

OBSURDESCO, [κωφόομαι] ĕre. Surdum fieri. Cic. in Somn. Scip. 13. Hoc sonitu completæ aures hominum obsurduerunt.
Obsurdescere, Nolle audire. Cic. de Amicit. 88. Sed quum tot signis eadem natura declaret, quid velit, anquirat, ac desideret: obsurdescimus tamen nescio quomodo, nec ea, quæ ab ea monemur, audimus.

O B T

OBTĔGO, xi, ctum, [περικαλύπτω] ĕre. Tegere, & cum diligentia operire. Cato R. R. cap. 40. Insuper lingua bubula obtegito, si pluat.
Obtegere se corpore alicujus. Cic. pro Sext. 76. Pulsus e Rostris in comitio jacuit, seque servorum & libertorum corporibus obtexit. Du Q. frat.
Vetustas obtegitur densa caligine. Sil. lib. 8. 45.
Erram, vel turpitudinem adolescentiæ obtegere. Plaut. Trin. 3. 2. 23. Cic. in Vatin. 11. Habet hoc præmium tua indignitas, ut adolescentiæ turpitudo obscuritate & sordibus tuis obtegatur.
Dissimulare & obtegere, pro Celare. Cic. 1. Att. 17. Quicum ego colloquar, nihil fingam, nihil dissimulem, obtegam.

OBTEGENS, entis. Partic. ut, Obtegens sui. Tacit. 4. Ann. 1.

OBTECTUS, a, um. Partic. ut, Domus obtecta arboribus. Virg. 2. Æn. 300.

OBTEMPĔRO, [πείθομαι, ὑπακούω] āre. Morem gerere. Cic. Sic mihi semper obtemperavit, tanquam filius patri.
Obedire vel Obtemperare alicui ad verba. Cic. pro Cæcin. 52. Denique imperium domesticum nullum erit, si servulis hoc nostris concesserimus, ut ad verba nobis obediant: non ad id, quod ex verbis intelligi possit, obtemperent.
Imperio alicujus. Cæs. 4. Bell. Gall. cap. 21.
Jussis magistri. Ovid. 4. Trist. 6. 7. al. Monitis.
Cupiditati alterius. Cic. pro Quint. 7.
Rationi obtemperare. Varr. de L. L. lib. 8. pr. Ut rationi obtemperare debet gubernator, gubernatori unusquisque in navi; sic populus rationi, nos singuli populo.
Sibi obtemperare, & decretis suis parere. Cic. 2. Tusc. 12.
Te audi, tibi obtempera. Cic. 2. Fam. 6.

OBTEMPERĀTIO, ōnis f. [ὑπακοή] Cic. 1. de Legib. 42. Quod si justitia est obtemperatio scriptis legibus, institutisque populorum, &c.

OBTENDO, di, sum & tum, [προΐσχομαι, προκαλύπτομαι] ĕre. vel Tegere, vel Contra tendere significat: ut Obtendere velum ante lectum, hoc est Distendere vel extendere. Sueton. in Neron. cap. 48. Ante faciem obtento sudario. Plin. lib. 11. cap. 37. Omnibus membrana vitri modo translucida obtenditur.
Involucris tegere, & obtendere velis. Cic. 1. Q. frat. 1. 15. Multis simulationum involucris tegitur, & quasi velis quibusdam obtenditur uniuscujusque natura: frons, oculi, vultus, persæpe mentiuntur, oratio vero sæpissime. Virg. 10. Æn. 82.

Tu potes Ænean manibus subducere Grajûm,
Proque viro nebulam, & ventos obtendere inanes.

Rationem turpitudini obtendere, Velle turpe factum ratione excusare, h. e. Turpitudinem ratione operire. Plin. lib. 6. Epist. 8.

OBTENTUS, a, um. [συσκιασθείς] Partic. Virg. 1. Georg. 248.

— & obtenta densantur nocte tenebræ. i. e. Obducta, ut Servius. conf. In ipso verbo.

OBTENTUS, ûs. m. [πρόσχημα] pro Extensione. Virg. 11. Æn. 66.

Extructosque toros obtentu frondis inumbrant.

Obtentus translate, Prætextus. Gell. lib. 10. cap 22. Qui obtentu philosophiæ nominis inutile otium, & linguæ vitæque tenebras sequuntur. conf. Liv. 1. 56.
Paupertatis obtentu non excusantur. Paulus in l. Ab his oneribus. D. de vacat. & excusat. muner.
Sub obtentu æris alieni. Ulpian. in l. Magis. §. non passim. D. de reb. eor. qui sub, &c. Non passim sub obtentu æris alieni permitti debuit venditio.
Obtentui esse. Sallust. in Oratione Lepidi ad Pop. Rom. cap. 6. Quia secundæ res miru sunt vitiis obtentui.

OBTENTIO, ōnis. f. Idem. Arnob. lib. 3.

OBTENTO, āre. frequent. V. OBTINEO. [Sed huc non pertinet. Utuntur tamen juniores quidam hoc sensu.

OBTĔRO, trīvi, trītum, [καταπατέω, συντρίβω] ĕre. Conterere, Suffocare. Varro 2. de R. R. cap. 1. Ut pure & molliter stent videndum, & ne obterantur.
Artem. Cic. 1. de Divin. 29.

Inter se strepere, aperteque artem obterere extispicum:
Solvere imperat, secundo rumore, adversaque avi. Ex poeta.

Calumniam obterere atque contundere. Cic. pro Cæcin. 18. Immo, ut viro forti ac sapienti dignum fuit, ita calumniam stultitiamque obtrivit atque contudit.
Eques obtrivit pabula. Lucan. lib. 6. 82.
Hostem obterere. Lucan. lib. 7. 576.
Hostem verbis. Liv. 24. 15. extr. conf. infra.
Jura obterere. Liv. 3. 56.
Laudes majorum. Cic. Antequam iret in exsil. 15.
Majestatem Populi Romani senescentem. Liv. 23. 43.
Plaustrum obtrivit puerum. Alfenus in l. Si plagis. §. In clivo. D. ad leg. Aquil.
Prosternere atque obterere obtrectationes & invidias malevolorum. Cic. 5. Fam. 9.
Vestigia. Plin. lib. 22. cap. 6. Ne neglectu vestigia obterant.
Vis quædam obterit res humanas. Lucret. lib. 5. 1233.
Obterere, idem quod Detrahendo minuere. Curtius lib. 8. cap. 1. Silentium tum habuere seniores, donec Philippi res orsus obterere, nobilem apud Chæroneam victoriam sui operis fuisse jactavit. [Subauditur & Verbis, quod Livius expressit. V. paulo supra.
Obteri, passivum Cic. 7. Verr. 2. Ne patiamini talem imperatorem Populo

pulo Rom. Siculorum testimoniis eripi, neve obteri laudem imperatoriam criminibus avaritiæ velitis.
Relligio pedibus obteritur. Lucret. lib. 1. 80.
Obterere, Tundere in mortario. Columel. lib. 6. cap. 4. Nonnulli pellem serpentis obtritam cum vino miscent.

OBTRITUS, a, um. Partic. [illegible] Cic. 2. de Orat. 353. Quos quum humare vellent sui, neque possent obtritos internoscere ullo modo, Simonides dicitur, &c.
Pondere terræ obtritus. Lucret. lib. 3. 906.
Ossa obtrita. Lucan. lib. 3. 651.
Obtritus vehiculo. Ulpian. in l. Si pecuniam. §. ult. D. de condict. caus. data, &c.

OBTRITUS, ûs. m. [illegible] Plin. lib. 18. cap. 28. Ne herbæ vellantur, obtrituque hebetentur.

OBTESTOR, [illegible] ari. Est (inquit Donatus) Precari cum mentione earum rerum, per quas petimus. Ter. And. 1. 5. 57.

Quod ego per hanc te dexteram oro, & genium tuum:
Per tuam fidem, perque hujus solitudinem
Te obtestor, ne abs te hanc segreges, neu deseras.

Obtestari deos, & Implorare. Cic. 7. Verr. 187. Ceteros item deos, deasque omnes imploro atque obtestor, &c.
Orare & obtestari pro. Cic. 6. Fam. 22. Oro, obtestorque te, pro vetere nostra conjunctione ac necessitudine, &c.
Obtestari, Orare aliquando significat, sine adjuratione. Cic. pro Cæl. 78. Quare oro, obtestorque vos, Judices, ut qua in civitate paucis his diebus Sext. Clodius absolutus sit, &c.
Obtestatur fidem vestram, misericordiamque implorat. Cic. pro Muren. 85.
Oro obtestorque te, ut Quintum fratrem ames. Cic. 3. Att. 23.
Precibus omnibus orare & obtestari. Cic. ad Cæs. 9. Att. 11.
Implorans obtestatur. Cic. 10. Fam. 18. Post discessum legatorum, quum binis continuis litteris & Lepidus me, ut venirem rogaret, & Laterensis multo etiam magis, prope implorans, obtestaretur, &c.

OBTESTĀTIO, ōnis. f. [illegible] Cic. 3. Fam. 13. Phædri obtestationem, sedem, domicilium, vestigia summorum hominum sibi tuenda esse dicit. Idem pro Corn. Balb. 33. Sanctiones sacrandæ sunt, aut genere ipso, aut obtestatione & consecratione legis, &c. Liv. 27. 50. In preces obtestationesque versæ mulieres. Donatus ad Ter. Andr. 1. 5. 57. Obtestatio dicitur, Quando eum adjuramus, quem rogamus.

OBTEXO, texui, textum, [illegible] ĕre. Circumtexere. Plin. lib. 11. cap. 19. Filis etiam araneosa, quacunque incessit, alarum maxime longitudine obtexit.
Domum obtexere. Plaut. Mostel. 1. 2. 61.

Post illa obtexere eam negligens fui. In edit. Gronov. legitur Obtegere. [Utrumque quid sit nescio. An pro Obtegere?

Omne fretum longa velorum obtexitur umbra. Stat. 2. Achill. 116.
Cælum obtexitur umbra. Virg. 11. Æn. 611.

OBTHOSAMENTUM, OBTHUSO. V. OBTUSO.

OBTICEO, ui, [illegible] ēre. vel OBTICESCO, ĕre. Tacere. Ter. Eun. 5. 1. 4.

Virgo, conscissa veste, lacrimans obticet. Martial. lib. 10. 17.
Et queritur nugas obticuisse meas.

Chorus turpiter obticuit. Hor. de Arte Poet. 284.

OBTICENTIA, æ. f. [illegible] Quintil. lib. 9. cap. 2. [illegible], quam idem Cicero reticentiam, Celsus obticentiam, nonnulli interruptionem appellant, & ipsa ostendit affectus.

OBTINEO, tinui, tentum, [illegible] ēre. Impetrare, assequi, habere. Cic. 16. Att. 17. Id tu nos obtinuisse, non modo facile patiare, sed etiam gaudeas.
Obtinuit ut. Liv. 31. 10. Is obtinuit, ut præferretur candidato, quem Africanus frater ducebat.
Obtinere de. Cic. 8. Fam. 6. Levissime enim, quia de intercalando non obtinuerat, transfugit ad populum.
Obtinere & Repelli, contraria. Cic. 1. Fam. 5. Nec, si quid non obtinuerimus, repulsi esse videamur.
Perseveranter obtinere. V. PERSEVERANS.
Academiam Carneades & Clitomachus obtinebant. h. e. Velut regnabant in Academia. Cic. 1. de Orat. 45.
Admirationem obtinere, In admiratione esse. Plin. lib. 34. cap. 2.
Ætatem. Plaut. Cistel. 1. 1. 51.
Artem. Plaut. Milit. 2. 2. 30.
Causam obtinere, quod & Vincere causam dicimus. Cic. 7. Att. 24. Malam causam semper obtinuit, in optima concidit. De Pompejo.
Dignitatem obtinere, pro Retinere & conservare. Cic. 7. Fam. 11. Ut si istic mea commendatione tuam dignitatem obtinebis, perferas nostri desiderium.
Existimari bonus vir obtinuit. Cic. 2. de Finib. 71. Certeque mallet obtinere existimari bonus vir, ut non sit, quam esse, ut non putetur.
Famam obtinet. Liv. 21. 46.
Firmitudinem animi obtinere, Constanti animo esse. Plaut. Asin. 2. 2. 54.
Fortunas. Cic. 4. Fam. 7.
Gradum civitatis obtinere summum atque altissimum. Cic. 2. Fam. 7. Non dubito, quin adeptus intelligas, te facillime posse obtinere summum atque altissimum gradum civitatis.
Gravitatem. Cic. pro Quint. 75. Unum tamen hoc cogitent, ita se graves esse, ut si veritatem volent retinere, gravitatem possint obtinere.
Humanitatem alicujus erga se. Cic. 4. Fam. 13. Obtinemus ipsius Cæsaris summam erga nos humanitatem.
Jus. Cic. 7. Verr. 125. Hæc tanta apud te cognationis, fidelitatis, vetustatis, auctoritas, ne hoc quidem juris obtinuit; ut unius honestissimi atque innocentissimi civis mortem & sanguinem deprecaretur. i. e. Non tantum potuit.
Jus suum contra aliquem. Cic. pro Quint. 34.
Jus obtinere suum, vel Retinere non posse, dicebant veteres eum, quem nunc *justitiam habere, vel consequi non posse* dicimus. Cic. 3. Verr. 65. Hic Philodamus, posteaquam jus suum obtinere non potuit, ut humanitatem, consuetudinemque suam retineret, laborabat. Ex Budæo.
Jure obtinere. Cic. 3. Off. 84. At cui regno? Quod a Tantalo & Pelope proditum jure obtinebatur.
Lenitatem per se. Cic. pro Ligar. 15.
Licentiam cupiditatum suarum. Cic. 10. Att. 4.
Litem obtinere & Amittere, contraria. Cic. pro Rosc. Com. 10. Ad judicium hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus, aut amittamus.
Locum principem. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 9.
Locum secundum obtinere. Plin. lib. 10. cap. 23.
Locum tertium Milesiæ oves obtinent. Plin. lib. 8. cap. 48.
Locum infimum servitutis obtinere. Cic. in Parad. 5. In civitate, qui se istarum rerum cupiditatibus dediderunt, ipsius servitutis locum pæne infimum obtinent. i. e. Minimi æstimantur.
Locum magnum obtinet in medicaminibus hæc herba. Plin. lib. 14. cap. 1.
Locum criminis. Cic. pro Domo 86. Tum amplissimis omnium judiciis restituto, maledicti locum aut criminis obtinebit? h. e. An hoc illi vertetur crimini?
Locum proverbii. Cic. 4. Tusc. 36. Quod nisi eo nomine virtutes continerentur, illud ita nunquam vulgatum esset, ut jam proverbii locum obtineret, Hominem frugi omnia recte facere.
Mendacium. Cic. pro Quint. 75. Non ad obtinendum mendacium, sed ad verum probandum auctoritas adjuvat.
Necessitudinem obtinere & conservare. Cic. 1. Q. frat. 1. 67. Sed & ab iis, de quibus optime tu meritus es, & qui tibi omnia debent, hoc petas, ut facilitate sua, nos eam necessitudinem, quæ est nobis cum publicanis, obtinere & conservare patiantur. Obtinere, i. e. Retinere, tenere, tueri, & (quod ipse dicit) Conservare.
Nobilitatem. Plin. lib. 13. cap. 4.
Noctem obtinuit caligo. Liv. 29. 27.
Nomen patriæ. Plin. lib. 15. cap. 18.
Nomen sapientiæ. Cic. 4. Acad. 24.
Noxiam veneni. Plin. lib. 20. cap. 13.
Numerum obtinere jure cæsorum. Cic. 2. Off. 43. At ejus filii nec probantur bonis, & mortui numerum obtinent jure cæsorum. h. e. Numerantur inter eos, qui jure occisi sunt. De Gracchis loquitur.
Opinionem. V. OPINIO.
Ordinem suum. Columel. lib. 3. cap. 16.
Partes accusatoris. Cic. pro Quint. 8. Quum præsertim Q. Hortensius, qui hoc judicio partes accusatoris obtinet, contra me sit dicturus.
Primatum apud regem. Plin. lib. 24. cap. 17.
Principatum. Plin. lib. 9. cap. 18.
Principatum obtinere in. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 6. Qui eo tempore principatum in civitate sua obtinebat. conf. Regnum.
Principatum obtinere, de Inanimatis. Plin. lib. 14. cap. 2. Idem quod Principem locum.
Provinciam obtinere, i. e. Habere provinciæ gubernationem, vel regimen quod vocant, ad tempus, ut Proconsul, aut Proprætor, vel ut Quæstor. Cic. 5. Verr. 135. Jam antea in sella sedens Prætor, quum provinciam Siciliam obtineret. Cic. 1. Fam. 9. Postea quam tu Hispaniam citeriorem cum imperio obtineres, neque Respub. Consules haberet, sed mercatores provinciarum, & seditionum servos ac ministros.
Rationem. Plin. lib. 17. cap. 2. Ter. Adelph. 5. 1. 26.

— eodem illam rationem antiquam obtine:
Conserva, quære, parce, fac quamplurimum
Illis relinquas: gloriam tu istam obtine.

Regnum in Sequanis multos annos obtinuerat. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 3.
Religionem suam. Cic. 1. Att. 14. Quare & illa quæ violata expiabuntur, & hæc, quæ sunt sanctissime conservata, religionem suam obtinebunt.
Sententias contrarias. Cic. 4. de Finib. 78. Hoc uno vitio maxime mihi premi videntur tui Stoici, quod se posse putant duas contrarias sententias obtinere.
Suavitatem filii apud aliquem. Cic. pro Sull. 19.
Venustatem antiquam. Ter. Hec. 5. 4. 17.
Victum. Plin. lib. 11. cap. 3.
Vim obtinere divinam dicitur lex naturalis. Cic. 1. de Nat. Deor. 36. Zeno naturalem legem vim divinam esse censet, eamque vim obtinere recta imperantem, prohibentemque contraria.
Vim medicamenti obtinet. Plin. lib. 11. cap. 42.
Vitam & famam per aliquem. Cic. pro Rosc. Amer. 77. Quod, tametsi miserum & indignum est, feret tamen æquo animo, Judices, si per vos vitam potest obtinere.
Urbem aliquam armis. Liv. 30. 19.
Obtinere, pro Occupare. Plin. lib. 12. cap. 1. Arbor agros longis obtinens umbris.
Obtinuit, pro Invaluit. Ulpian. in l. 1. D. de offic. Quæst. Hodie obtinuit indifferenter Quæstores creari, tam patricios, quam plebejos.
Consuetudo retro obtinuit. Ulpian. in l. Si in aliquam D. de offic. Procons. Et ferias secundum mores & consuetudinem, quæ retro obtinuit, dare.
Obtinetur, Impers. Cic. 11. Att. 7. Nam si perseverent, & obtinetur, quid nobis futurum sit vides. Alia exemplaria legunt Obtinent.

OBTINENTIA, æ. f. Priscian. lib. 18.

OBTENTO, [illegible] āre. frequent. Idem ac Tento. Cic. 9. Att. 10. Et tamen spes quædam me obtentabat, fore ut aliquid conveniret potius, quam aut hic tantum sceleris, aut ille tantum flagitii admitteret. [Forte Obtundebat legendum. i. e. Identidem mihi obversabatur, ut quasi obtunderet animum. V. locum. Certe ab Obtineo non est.

OBTINGO, obtigi, [illegible] ĕre. Evenire. Non nisi in tertiis personis legitur. [Et quidem semper de his, quæ forte vel casu cuique eveniunt. Quam eandem vim etiam in Objicio, Obvenio, Occurro, Offero, &c. hæc particula retinet.
Obtingit provincia, Quum sortito provincia regenda alicui committitur. Cic. 3. Verr. 21. Quæstor ex Senatusconsulto provinciam sortitus es: obtigit tibi Consularis.
Obtigit, Contigit. Plaut. Rud. 3. 6. 35.

Tibi obtigit quod plurimi exoptant sibi.

Cic. 1. Off. 21. Ex quo quia suum cujusque fit eorum, quæ natura fuerant communia, quod cuique obtigit, id quisque teneat.
Obtigit dies mihi adversus. Plaut. Men. 5. 5. 2.
Discordia mihi tecum. Hor. Epod. 4. 1.
Occasio. Plaut. Rud. 4. 2. 22.
Obtigit tibi ex sententia. Ter. Heaut. 4. 3. 5.

Præter

Digitized by Google

Præter spem. Ter. Phorm. 2. 1. 9.
Obtigit de. Plaut. Rud. 4. 6. 7. Eloquere ut hæc res obtigit de filia.

OBTORPEO, ui, [καταψύχεσθαι] ēre. a quo OBTORPESCO, ēre. Valde torpidum fieri, & torpore quodam ita affici, vel propter metum, vel alia quavis ratione, ut omnino imbecilliores simus. Curt. 10. 3. 1. Quis crederet sævam paulo ante concionem obtorpuisse subito metu.
Subjectus miseriis obtorpui. Cic. 3. Tusc. 63. Ex poeta.
Squamæ obtorpuere. Plin. lib. 8. cap. 27.
Manus obtorpuit. Cic. pro Domo 135. [Omnia sunt Præterita ab Obtorpesco, quod a Torpeo & a Torpesco deduci potest, ut Obdormisco a simplici Dormio, non a composito Obdormio.

OBTORQUEO, si, tum, [στρέφω] ēre. Valde vel vehementer torquere. Aur. Vict. de Viris illustribus cap. 66. Consuli, legibus agrariis resistenti, ita collum in comitio obtorsit, ut multus sanguis efflueret naribus. De Marco Livio Druso loquitur.
Proram obtorquet in undas. Stat. 5. Theb. 484.
Gulam obtorquere. Cic. 6. Verr. 84. Quem obtorta gula de convivio in vincula, atque in tenebras abripi jussit.

OBTORTUS, a, um. Partic. [στρεπτός] ut, Virg. 5. Æn. 559.
Flexilis obtorti per collum circulus auri.
Obtorto collo ad prætorem trahi, h. e. Invite & coacte. Plaut. Pœn. 3. 5. 45. V. in ipso verbo.

OBTRAHO, xi, ēre. Obvertere. Tertull. de Veland. Virg. cap. 15. Si tentationibus gradum obtraxerit.

OBTRECTO, [διασύρω] āre. ex Ob & Tracto compositum; significat, ut ait Festus, Contra alienam sententiam tractare, seu Maledicere. Erasmus, Obtrectat qui obloquitur, qui male prædicat de alio: detrahit, qui minuit laudem alicujus. Cic. 3. Tusc. 45. Nam & invidere, ægritudinis est, & æmulari, & obtrectare.
Cuiquam obtrectare. Phædr. 2. 10. 10.
Invicem sibi obtrectarunt. Tacit. Orat. 25. 8.
Inter se obtrectarunt Aristides & Themistocles. Nepos 3. 3.
Legi & causæ obtrectare. Cic. pro Lege Manil. 21. Ut hoc vos intelligatis, a nullo istorum, qui huic obtrectant legi atque causæ, L. Lucullum similiter ex hoc loco esse laudatum.
Laudibus alterius obtrectare. Liv. 8. 36.
Obtrectare aliquid, pro Culpare & damnare. Plin. lib. 9. cap. 35. de Cleopatra, Superbo simul ac procaci fastu, ut regina meretrix, lautitiam ejus omnem, apparatumque obtrectans.
Laudes obtrectare. Liv. 45. 37. Cui crimen nullum, nullum probrum dicere poterat, ejus obtrectare laudes voluit.
Obtrectatur, Impers. [διασύρεται] Cic. 3. Att. 26. Si obtrectabitur, utar auctoritate Senatus.

OBTRECTANS, antis. Partic. [διασύρων] ut, Invidia obtrectans. Sil. lib. 16. 12.
Æmulantis est, angi alieno bono, quod ipse non habeat: Obtrectantis autem, angi alieno bono, quod id etiam alius habeat. Cic. 4. Tusc. 56.

OBTRECTĀTIO, ōnis. f. [ζηλοτυπία] Cic 4. Tusc. 18. Obtrectatio autem est ea, quam intelligi zelotypiam volo, ægritudo ex eo, quod alter quoque potiatur eo, quod ipse concupierit.
Domestica ex obtrectatione & civilibus studiis inimicus. Cic. pro Font. 16.
Obtrectatione & malevolentia liberatum judicium. Cic. 2. Q. frat. 1. 34.
Obtrectatio invidiæ. Cic. de Clar. Orat. 156. Tantum abest ab obtrectatione invidiæ.
Invidia atque obtrectatione impediri. Cic. 1. de Invent. 16.
Obtrectatio laudis, Detractio. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 7.
Obtrectatio & livor pronis auribus accipiuntur. Tacit. 1. Hist. 1.
Habere obtrectationem. Cic. 10. Fam. 18.
Malevolentissimis obtrectationibus de vetere aliqua diuturnaque sententia depelli. Cic. 1. Fam. 7.

OBTRECTĀTOR, ōris. m. [διασυρτής] Detractor. Cic. de Claris Orat. 2. Dolebamque quod non, ut plerique putabant, adversarium, aut obtrectatorem laudum mearum, sed socium potius & consortem gloriosi laboris amiseram.
Obtrectator beneficii. Cic. pro Flacc. 2. Sed si forte aliquando aut beneficii hujus obtrectator, aut virtutis hostis, aut laudis invidus exstitisset.
Invidi & obtrectatores. Cic. 1. Fam. 4. Hæc tamen opinio est Populi Romani, a tuis invidis atque obtrectatoribus nomen inductum fictæ religionis, non tam ut te impedirent, &c.
Obtrectatores & adversarii. Cic de Arusp. Resp. 50. Reliqua jam præcipitantis Tribunatus, etiam post Tribunatum obtrectatores eorum atque adversarii defenderunt.
Dominatione obtrectatorum, potentissimo inimico, infidelibus amicis, pluribus invidis quid sperem? Cic. 2. Q. frat. 4.
Communes obtrectatores, atque omnium invidi multa finxerunt. Cic. pro Planc. 57.
Invenire obtrectatores. V. INVENIO.
Sermoni obtrectatorum locum non relinquere. Cic. pro Flacc. 68.
Studiorum suorum obtrectatorem tollere. Cic. pro Font. 17.

OBTRECTĀTUS, ūs. m. Idem quod Obtrectatio. Gell. lib. 20. cap. ult. Æquum esse puto ut sine vano obtrectatu considerent.

OBTRITUS, V. OBTERO.

OBTRŪDO, si, sum, [ὠθέω, ὠθίζω] ēre. Ex Ob & Trudere, cum quo fere significatione convenit. Plaut. Men. 3. 3. 26.
Jamne abiit intro? abiit, obtrudit fores. Al. Operuit.
Obtrudere, quasi invito & renuenti offerre & dare. Plaut. Curc. 2. 3. 87.
Atque aliquid prius obtrudamus, pernam, sumen, glandium:
Hæc sunt ventri stabilimenta; panem & assa bubula. [Puto Obstrudamus legendum. i. e. Devoremus. V. OBSTRUDO.
Obtrudere uxorem, Invito & nolenti dare. Ter. And. 1. 5. 16. Donatus. Idem Hec. 3. 2. 16.
Tamen nunquam ausus sum recusare eam, quam mihi obtrudit pater.
Obtrudere monimenta. Cic. 6. Verr. 79. Tu isti aderis, qui non obtrusit aliqua ex parte monimenta P. Scipionis, sed funditus sustulit ac delevit? Quo in loco fortassis legendum est Obstruxit, vel Obruit, ut sensus constet. Alii Obtrivit, etiam conjecerunt. [Non displicet alior. Obstrusit, pro Abstrusit, Removit, In tenebras abjecit.

OBTRŪSUS, a, um. Partic. [ὠσθείς] Cic de Clar. Orat. 258. Quo magis expurgandus est sermo, & adhibenda quam obtrusa ratio, quæ mutari non potest, nec utendum pravissima consuetudinis regula. Emendati libri habent, Tanquam obrussa, ratio. V. OBRUSSA.

OBTRŪSIO, ōnis. f. Corpusculorum obtrusio. Cæl. Aurel. Acut. præf. lib. 1. 6.

OBTRUNCO, [καρατομέω, ἀποκεφαλίζω] āre. Capite cædere, & Occidere quomodocunque. Liv. 1. 5. Regem in prælio obtruncat & spoliat. Sic Cic. 3. de Nat. Deor. 67. Puerum interea obtruncat. Ex quodam poeta. Virg. 3. Æn. 332.
Excipit incautum, patriasque obtruncat ad aras.

OBTRUNCĀTIO, ōnis. f. [καρατομή] Columel. lib. 4. cap. 29. Quod tum & obtruncatione vitis & cum ejusdem resectionis fissura præcipit fieri.

OBTUEOR, tūtus vel tuitus sum, [ἀποβλέπω, ἀφοράω] ēri. Diligenter conspicere. Plaut. Mostel. 3. 2. 153. At tu istac advorsum obtuere. Idem Amphit. 3. 2. 19. Inimicos ausa sum semper obtuerier.

OBTŪTUS, ūs. m. [ἀπόβλεψις] Aspectus. Cic. 3. de Orat. 17. Qui vultum ejus, quum ei dicendum esset, obtutumque oculorum in cogitando probe nosset.
Acris obtutus. Sil. lib. 17. 344.
Continuus oculorum. Quintil. lib. 1. cap 2.
Torvus. Sil. lib. 10. 264.
Obtutu consurgit ab alto. Valer. 7. Argon. 88.
Effugit obtutum oculorum animus. Cic. de Univers. 24.
Visum fatigari continuo obtutu oculorum. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Figere obtutum aliquo. Cic. 2. de Nat. Deor. 107. Ex poeta.
Obtutu hæret defixus in uno. Virg. 1. Æn. 499.
Tacito obtutu stetit Virg. 12. Æn. 666.
Ora defixa tenet obtutu. Virg. 7. Æn. 250.
Quodam obtutu oculorum duo, pro uno, lucernæ lumina videri. Cic. 2. de Divin. 120.

OBTUITUS, ūs. m. [βλέμμα] Idem quod Obtutus. Cic. 1. Off. 146. Ex oculorum obtuitu, ex elevatione aut remissione superciliorum. Correctiora exemplaria legunt Obtutu.

OBTUMESCO, ĕre. Ob, i. e. Circum tumefieri. Plin. lib. 20. 5. Ex aqua bibendum dedere repente obtumescentibus.

OBTUNDO, tŭdi, tūsum vel tunsum, [ἀμβλύνω, ἀμβλύνομαι, καταμβλύνω, τύπτω] ĕre. Circum percutere, tundere. Firmic. lib. 5. cap. 5. Qui sæpius aliquo dolore perculsi, & caput plangant, & pectora pugnis obtundant.
Obtundere, Crassum hebetemque facere, vel hebetare, & cuspidem adimere. Columel. lib. 4. cap. 24. Obtusa, hebesque & mollis falx putatorem moratur, eoque minus operis efficit, & plus laboris adfert vinitori. Virg. 1. Georg. 262.
— durum procudit arator
Vomeris obtusi dentem. Ubi Servius; Obtusi, Reverberati & acumine carentis.
Aciem oculorum obtundere. Plin. lib. 22. cap. 25.
Ægritudinem elevare & obtundere. Cic. 3. Tusc. 34. Nihil est quod tam obtundat elevetque ægritudinem, quam perpetua in vita cogitatio.
Auditum. Cic. in Orat. 221. Ne brevitas defraudasse aures videatur, neve longitudo obtudisse. Subaudi, Aures, vel Auditum.
Aures diutius aliquorum non obtundere. Cic. 6. Verr. 109.
Aures criminatione obtusæ, & Vacuæ, contraria. Cic. Anteq. iret in exsil. 13. Æqui auditores adhibebuntur: aures non obtusæ criminatione, sed vacuæ præbebuntur.
Epistolis longis aliquem obtundere. Cic. 8. Att. 1. Ego si somnum capere possem, tam longis epistolis te non obtunderem.
Ingenia acuere & Obtundere, contraria. Cic. 3. de Orat. 93. Non quo (ut nescio quos dicere ajebant) acui ingenia adolescentum nollem, sed contra ingenia obtundi nolui, corroborari impudentiam.
Mentem obtundere, cui opponitur Acuere mentem. Cic. 1. Tusc. 80. Multa e corpore exsistunt, quæ acuant mentem, multa quæ obtundant.
Vocem obtundere. Cic. 2. de Orat. 282. Ut quum patrono malo, qui vocem in dicendo obtudisset, suadebat Granius, ut mulsum frigidum biberet, &c.
Vox obtunditur, atque aures confusa penetrat. Lucret. lib. 4. 617.
Obtundere, Sæpius repetendo eadem inculcare. Terent. Heaut. 5. 1. 6.
Ohe, jam desine deos, uxor, gratulando obtundere,
Tuam esse inventam gnatam; nisi illos ex tuo ingenio judicas. Idem Adelph. 1. 2. 33.
Ausculta: ne me obtundas de hac re sæpius. Tractum a fabris, qui sæpe repetunt tundendo aliquid malleo: & idem obtundunt & hebetant.

OBTŪSUS, a, um. Partic. [ἀμβλυνθείς] ut
Obtusos pugnis. Plaut. Amphit. 2. 1. 59.
Acies obtusior. Cic. de Senect. 83. Nonne vobis videtur animus is, qui plus cernat, & longius, videre se ad meliora proficisci? Ille autem, cujus obtusior sit acies, non videre? De morte loquitur.
Acies obtusa stellis. Virg. 1. Georg. 396. I. e. Splendor parum perspicuus, sed subobscurus & caliginosus, ut quum nubecula interjicitur, quæ conspectum illarum impediat. Sabinus sic; Acies obtusa, Aspectus tenebrosus. Cui opponitur, Stellarum aspectus purus, liquidus & clarus.
Acies oculorum obtusior. V. ACIES.
Angulus obtusus. Lucret. lib. 4. 356. V. Geometras.
Obtusus animi vigor. Liv. 5. 18.
Aures obtusæ, i. e. Surdæ. Stat. 5. Silv. 1. 171.
Corda vel Pectora. Virg. 1. Æn. 571.
Non obtusa adeo gestamus pectora Pœni. Ubi Servius, Obtusa, non stulta, sed crudelia. [Immo Barbara, nec exculta humanitatis præceptis.
Cornua lunæ. Virg. 1. Georg. 434. Plin. lib. 18. cap. 35. Cornua lunæ obtusa. conf. Acies stellis.
Vires obtusæ, i e. Debilitatæ & fractæ. Lucret. lib. 3. 453.
Usus obtusior genitali arvo. Virg. 3. Georg. 135.
Obtunsus etiam legitur, sed minus frequenter & usitate. Plin. 7. Epist. 103. ad Præsentem, Ut enim si cœnam tibi facerem, dulcibus cibis acres, acutosque miscerem, ut obtunsus illis, & oblitus stomachus, his excitaretur. Alia exemplaria habent Obtusus. Plaut. Casin. 5. 2. 9.
— obtunso
Ore nunc pervelim progrediri senem.

OBTŪSE, [ἀμβλέως] ius, issime. Adv. Cic. 1. de Nat. Deor. 70. Totum aut etiam, aut non, negavit esse necessarium; quo quid dici potest obtusius?

Digitized by Google

OBTUSIO, ōnis. f. Tertull. adverſ. Marc. 3. 6. Obtuſio ſalutarium ſenſuum.
Legitur & Obtunſio apud Lamprid. in Commod. cap. 10. Capite ſuppuratum reddebat obtonſione. [Sed in editis noviſſime, quas vidi omnibus exſtat, Reddebat. Obtunſi oneris pinguem hominem &c.

OBTURBO, [[illegible]] āre. Ab omni parte turbare, quod & Diſturbare dicitur. Ter. And. 5. 4. 23. Itane vero obturbat?
Lenire & Obturbare, contraria. Cic. 12. Att. 17. Me ſcriptio & litteræ non leniunt, ſed obturbant.
Obturbare ſolitudinem alicujus. Cic. 12. Att. 19. Nec quicquam habeo tolerabilius, quam ſolitudinem. Nam, quod eram veritus, non obturbavit Philippos: nam ut heri me ſalutavit, ſtatim Romam profectus eſt.
Obturbatur, Imperſonale. Plin. 9. Epiſt. 13. Incipit reſpondere Vejento; nemo patitur: obturbatur, obſtrepitur, adeo ut diceret, Rogo, P. C. ne me cogatis implorare auxilium Tribunorum.

OBTURBATUS, a, um. Partic. Plin. 8. 18. Aqua obturbata.

OBTURBATOR, ōris. m. Aſcon. ad Cic. Divin. 49. ad verba, Quartum ex illo grege moratorum: Obturbatores, inquit, quoſdam, ſordidoſque cauſſidicos ſignificat, qui adhibebantur ad moram faciendam, dum meliores advocati recrearentur, & ſe denuo compararent ad dicendum. conf. MORATOR.

OBTURGESCO, [[illegible]] ĕre. Idem quod ſimplex Turgeſco. Lucret. lib. 6. 658.

Obturgeſcit enim ſubito pes, arripit acer
Sæpe dolor dentes, &c.

Feſtus in Bos. A quo icti obturgeſcunt.

OBTŪRO, [[illegible]] āre. Occludo. Hor. 2. Epiſt. 2. 105.

Obturem patulas impune legentibus aures.

Feſtus, Obturare ex Græco trahitur, ab eo quod illi oſtia dicunt θύρας. Cic. de Fato 10. Stupidum eſſe Socratem dixit & bardum, quod jugula concava non haberet, obſtructas eas partes & obturatas eſſe dicebat. Varro 3. de R. R. cap. 16. Etiam paucæ extra oſtium alvei obturant omnia.
Amorem edendi obturare. Lucret. lib. 4. 867.

— atque patentem
Per membra ac venas ut amorem obturet edendi.

Sic enim legendum eſſe contendit Lambinus; & ſic hodierni fere ſcribunt Obturo ſine H.

OBTURĀMENTUM, i. n. [[illegible]] Quo aliquid obturatur. Plin. lib. 16. cap. 8. de cortice ſuberis, Uſus ejus cadorum obturamentis.
Obturamentum ſtagni. Plin. lib. 33. cap. 4.

OBTUSUS, V. OBTUNDO.

OBTUTUS, V. OBTUEOR.

O B V

OBVĀGIO, ivi, itum, [[illegible]] ire. Circum vagire. Plaut. Pœn. prol. 28.

Neve eſurientes hic quaſi hœdi obvagiant.

De infantibus. Al. Hodie.

OBVĀGŬLO, āre. Feſtus in vocibus Portus, & Vagulatio, ex Legg. XII. Tabb. Pertis tertiis ob portum obvagulatum ito. Sed varia eſt lectio, de qua V. Turneb. Adverſ. 13. 26. & 19. 14.

OBVALLO, [[illegible]] āre. Circumvallare. Feſtus, Ob ponitur pro Circum, ut cum dicimus Urbem obvallari. Cic. 2. de Lege Agr. 3. Me perlongo intervallo, prope memoriæ temporumque noſtrorum primum, novum hominem Conſulem feciſtis, & eum locum, quem nobilitas præſidiis firmatum, atque omni ratione obvallatum tenebat, me duce reſcidiſtis.

OBVARICO, are. eſt Occurro, obſto, teſte Feſto. Hinc

OBVARICATORES, dicebantur illi, qui cuipiam occurrebant, quo minus rectum iter conficeret, inquit Feſtus.

OBVĀRO, [[illegible]] āre. Pervertere, depravare: dictum a Varis. Ennius Achille, Nam conſiliis obvarant, quibus tam concedit hic ordo. Nonius 2. 606.

OBUCULA, æ. f. Oppidum ulterioris Hiſpaniæ, in conventu Aſtigitano, cujus meminit Plin. lib. 3. cap. 1.

OBVĔNIO, vēni, ventum, [[illegible]] ire. Obviam vel contra venire. Plaut. Aſin. 2. 2. 15. Cic. 2. Att. 12. Sed eas eram daturus, ut putaram poſtridie ei, qui mihi primus obveniſſet.
Obvenire, pro Contingere quaſi ſortito. Cic. pro Cluent. 166. Hoc eſt Q. Voconium cum iis judicibus, qui ei obvenerint, vos appellat, Judices, quærere de veneno. [conf. in OBTINGO, quæ notavi. Hoc quoque verbum non niſi in tertiis perſonis ſic ponitur.
Sorte provincia Sicilia Verri obvenit. Cic. 4. Verr. 17.
Obvenire, Quoquomodo contingere. Cic. 2. Philip. 24. Id igitur obvenit vitium, quod tu jam Calend. Jan. futurum eſſe provideras.
Obvenit occaſio. Curt. lib. 8. 6. pr.
Obveniſſe hæreditas, vel Hæreditate aliquid alicui dicimus, hoc eſt quod vulgo dicitur *per ſucceſſionem*. Varro de R. R. lib. 1. cap. 16 Quid potero facere, ſi iſtiuſmodi mihi fundus hæreditate obveniret? Cic. Obvenientia bona homini ab alio conferuntur, vel aliunde deferuntur, obvenit hæreditas: philoſophia homini non obvenit, ſed eam ſibi quiſque quærere debet e ſeipſo. Budæus. [Senecæ potius hæc verba, quam Cic. eſſe puto, niſi ipſius Budæi ſunt.
Hæreditas ei obvenit. Auctor ad Heren. lib. 4. 20.

OBVENIENTIA, æ. f. Tertull. adverſ. Valent. cap. 29. De obvenientia ſuperducunt jam non naturam, &c.

OBVENTIO, ōnis. f. [[illegible]] Ulpian. in l. Magis puto. §. Si pupill. D. de Rebus eorum, qui ſub tutela & cura ſunt, An pecuniam pupillus habeat, vel in numerato, vel in nominibus, quæ conveniri poſſint, vel in fructibus conditis, vel etiam in redituum ſpe atque obventionum.
Reditus & obventiones. Ulpian. in l. 1. §. Exercitorem. D. de Exercitoria actione, Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones & reditus omnes perveniunt.

OBVENTUS, ūs. m. Tertull. de Anim. cap. 41. Ex obventu ſpiritus nequam.

OBVENTĪTIUS, a, um. Adj. Quod forte obvenit. Idem adverſ. Marc. 2. 3. Obventitia bona.

OBVERBĔRO, āre. Apul. 7. Met. p. 198. Elmenh. Baculo obverberans.

OBVERTO, ti, ſum, [[illegible]] ĕre. Contra vertere. Plaut. Pſeud 4. 3. 5.

Ne in re ſecunda nunc mihi obvertat cornua.

Cic. 3. Tuſc. 39.

Quem ſpectabant, cujus ob os Graji ora obvertebant ſua.

Ex Poeta. V. OB præpoſit.
Obvertere ordines vel ſigna, In hoſtem vel contra hoſtes convertere. Liv. 27. 19.
Arcum obvertit in illum. Ovid. 12. Met. 605.
Navem obvertunt magno cum pondere nautæ. Cic. Arat. 130.
Proras obvertit pelago. Virg. 6. Æn. 3. Nam longius erant progreſſuri ad agrum Laurentem. Nautæ enim ad litus appulſam navim in proram convertebant, non ſolum ut ad reditum & aliam navigationem parati eſſent, verumetiam id ſibi ominantes. Valer. Flacc. 5. 281.

Dixerat: atque illi dextra ſine verſa magiſtri
Protinus in proram rediit ratis, omine certo,
Fluminiſque pontumque tuens.

Ex Turnebo.
Terga obvertere alicui. Virg. 2. Georg. 271.

OBVERSUS, a, um. Partic. ut
Obverſa Orienti gallina. Columel. lib. 1. cap 3.
Obverſus ſto, pro Adverſus. Plin. lib. 9. cap. 57. Contraque venantes refugere in ſuas cavernas, & in iis obverſos ſtare. De piſcibus terrenis.

OBVERSE, Adv. Columel. 9 7. Domicilia apum obverſe ad hibernum Orientem componi debebunt.

OBVERSOR, [[illegible]] āri. depon. Frequenter adeſſe & verſari. Plin. 5. Epiſt. 16. Sedebant judices, Centumviri venerant, obverſabantur advocati, ſilentium longum.
Obverſari ante oculos dicitur id, quod ita animo apparet, ut adeſſe coram videatur, & cerni. Cic. pro Sext. 7. Sed mihi ante oculos obverſatur Reipub. dignitas, quæ me ad ſe rapit. Et ſæpe Abſolute, ut
Veritas ipſa & gravis, & recta ratio nonne mihi obverſatur? Cic. 4. Acad. 139.
Obverſatur ſpecies in ſomnis. Liv. 2. 59.
Obverſatur animo. Cic. 2. Tuſc. 52. Obverſantur ſpecies honeſtæ animo.
Obverſabatur non animis modo, ſed prope oculis, Caudinæ cladis memoria. Liv. 35. 11.
Ante oculos obverſari. Lucret. lib. 4. 975. V. paulo ſupra.
Ante oculos exterminatoris ſui obverſatur Reſpublica. Cic. pro Domo 141.

OBVERSATIO, ōnis. f. [[illegible]] Cic. pro Muren. 49. Mæſtos amicos, obverſationes, teſtificationes, ſeductiones teſtium, ſeceſſionem ſubſcriptorum animadvertebant. Al. Obſervationes. [Quod frequenter confunditur cum hac voce. Hoc loco tamen non ſatis placet. Quid ſi Obſecrationes? Eſt enim Obſecratio h. l. quam vulgo *Sollicitationem* vocant, quæ & Prenſatio. An Occurſationes? V. omnino in ipſa voce.

OBVIAM, Adv. [ἐπὶ] Ex duabus, ut apparet, vocibus in unam contractis. Feſt. in Mortem obiiſſe, pro Ad viam dictum ſtatuit. Ter. Phorm. 1. 2. 2.

At ego obviam conabar tibi, Dave.

Accedere obviam. V. ACCEDO.
Effuſi obviam. [[illegible]] Liv. 5. 23. Adventus quoque Dictatoris, omnibus ordinibus obviam effuſis, celebratior quam ullius unquam antea fuit.
Ire obviam candidato. Cic. pro Muren. 67. Si mercede corrupti obviam candidatis iiſſent, ſi conducti ſectarentur. Et paulo infra. Multi obviam prodierunt de provincia decedenti, conſulatum petenti. Solet fieri. &c. Docet autem ibidem Cic. In campum Martium candidatis obviam mane venire ſolitos clientes & amicos, ut prenſantes adjuvarent.
Obviam itio. Cic. 11. Att. 16. pr. De obviam itione, ita faciam, ut ſuades.
Obviam fieri. Cic. pro Milon. 28. Obviam fit ei Clodius, expeditus in equo.
Mittere obviam. Cic. 12. Att. 5. Ego miſi Tironem Dolabellæ obviam.
Obſiſtere obviam alicui. Plaut. Amph. 3. 4. 2.
Procedere. Cic. 4. Verr. 65. Heraclius ille & Epicrates longe mihi obviam cum ſuis omnibus proceſſerunt.
Prodire obviam. Cic. pro Muren. 68. Multi obviam prodierunt de provincia decedenti.
Properare alicui. Cic. 14. Fam. 5.
Venire. Cic. 2. Att. 1. Calendis Junii eunti mihi Antium, & gladiatores M. Metelli cupide relinquenti, venit obviam tuus pater.
Obviam ire periculis, tranſlate. Exponere, Offerre ſe. Salluſt. in Jugurtha cap. 7.
Obviam ire conatibus, Reſiſtere. Cic. Anteq. iret in exil. 12. Frequentes profecto talibus conatibus obviam ire niteremus. Sic 3. Verr. 78. Obviam ire cupiditatibus.
Obviam eſſe, pro In promptu. Plaut. Capt. 3. 3. 6.

Nec ſycophantiis, nec fucis ullum mantellum obviam eſt.

Idem Aulul. 2. 5. 19.

—quod te ſcio
Facile abſtinere poſſe, ſi nihil obviam eſt.

i. e. Si nihil offenderis obvium, quod ſurripias.
Obviam, pro Contra. Cic. 4. Att. 16. Pomptinius vult a. d. IV. Non. Novemb. triumphare. Huic obviam Cato & Servilius Prætores aperte, & Q. Mucius tribunus. Negant enim latum de imperio. [Subaudiendum Eunt. i. e. Opponunt ſeſe.

OBVIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod alicui occurrit, & tanquam in via expoſitum eſt. ut,
Arma obvia ferre, apud Virg. 9. Æn. 56. Salluſt. Jug. cap. 26. extr. Deinde omnes puberes, Numidas & negotiatores promiſcue, uti quiſque armatus obvius fuerat, interfecit. Al. Armatis rectius.
Obvia ſentimus aranei fila. Lucret. lib. 3. 385.
Signa obvia ſignis, Oppoſita. Lucan. lib. 1. 6.
Tote tibi obvius obſtas. Lucret. lib. 4. 1144.
Obvius & Expoſitus homo, Qui omnes admittit, nec ſe Difficilem præbet in colloquiis. Plin. 1. Epiſt. 10. Eſt enim obvius & expoſitus, plenuſque humanitate.
Obvius tibi ſum, Obvius tibi fio, & Obvium me tibi do, vel fero, dicimus.
Obvium ſe dare alicui. Liv. 1. 16.
Obvium eſſe. Cic. pro Cæcin. 76. Sin autem ingredienti cum armata multitudine obvius fueris.
Obviæ litteræ volant. Cic. 6. Att. 6. Tu autem fac ut mihi tuæ litteræ volent obviæ.
Obvia minus urbs hoſtibus. Virg. 3. Æn. 499. i. e. Quæ non facile patiatur impetum eorum, neque excidium.

Obvii

Digitized by Google

Obvii a diverso. Plin. lib. 8. cap. 30.
Nominativus positus, ut videtur, pro Accusativo apud Virgilium 1. Æn. 318.
Cui mater media sese tulit obvia silva. Pro eo quod est, Tulit sese obviam. Sic tamen ordinandum est, ne videatur solœcismus, Cui mater obvia tulit sese in media silva.
Sed quid hoc erit, Tulit sese? quid hoc significabit? aut quis ita loquitur? H. St. Dicitur Ego me obvius fero, ut Obvius procedo, Venio &c. V. Cort. ad Sall. Jug. 46. 5.
Turba obvia mi venerat. Propert lib. 2. 20 3.

Obvio, [[illegible]] āre. Obviam proficisci, vel obviam esse. Et per translationem pro Resistere. Sallust in Jugurth. cap. 5. p. Tum primum superbiæ nobilitatis obviatum. Sed hic exemplaria castigatiora habent, Obviam itum est. Macrob. lib. 7. Saturn cap. 3. Ille diu hoc a se officium deprecatus, ubi tot impellentium procerum, quibus obviandum non erat, hortatui succubuit, &c. In veteri Gloss. Lat. Gr. leg. Obviat, [illegible]. & in Gr. Lat. [illegible], Obvio, occurro.
Item Adversari, resistere. Quintil. Declam. 307. Nequitia obviatum est legi. Pallad. 1. 35. Grandini obviare.

Obvigilo, āre. Plaut. Bacchid. 3. 2. 14.
Qua me causa magis cum cura esse eâ, quam obvigilabo, est opus. Al. rectius, Obvigilato, sublata distinctione.

Obulco, onis. Oppidum mediterraneum ulterioris Hispaniæ in conventu Cordubensi, cujus meminit Plin. lib. 3. cap. 1.

Obviolo, āre. Gruter. Inscript. p. 996. n. 13. NE MEA OSSA OBVIOLES.

Obultroneus, a, um. Adj. Idem quod Ultroneus, [illegible], Gloss. Vet. Lat. Gr.

Obumbro, [[illegible]] āre. Umbris undique obscurare. Virg. 12 Æn. 578.
— obumbrant æthera telis. Curtius 3. 4. 8. Quippe obumbratus amnis presso in solum dilabitur alveo. h. e. Arboribus tectus, inquit Budæus.
Coma obumbrat humeros. Ovid. 13. Met. 843.
Lucus obumbrat templum. Ovid. 14. Met. 837.
Oleaster obumbrat vestibulum. Virg 4. Georg 20.
Obumbrare, Tueri, defendere, per translationem. Virg. 11. Æn. 223.
— & magnum reginæ nomen obumbrat. Sabaudi, Turnum. h. e. Tuetur, defendit, & est translatio ab arboribus. Hoc autem dicit, Amor reginæ ad favorem popularem plurimum proderat Turno. Servius.
Obumbrare, Obscurare. Quintil. in procem. lib. 8. Nec gratiam consequuntur, & fidem amittunt, propter id quod sensus obumbrant, & velut læto gramine sata strangulant. Budæus.
Crimen obumbrare sub imagine erroris. Ovid 3. de Ponto, 3. 75.
Error obumbrat crimen facti. Ovid. 17. Epist. 48
Obumbratur sapientia vino. Plin. lib. 23. cap. 1. Vinum jejunos bibere, novitio invento inutilissimum est, curas vigoremque animi impedit ad procinctum tendentibus, somno accommodatum ac securitatibus. Jamque dudum hoc fuit, quod Homerica illa Helena ante cibum ministravit. Sic quoque in proverbium cessit, Sapientiam vino obumbrari. Quod Plinius citat, est apud Homerum Odysseæ quarto. v. 219.
Obumbrare, cum dativo. Plin. lib. 17. cap. 21. Meliorque ea vino, quando sibi ipsa non obumbrat, assiduoque sole coquitur, & afflatum magis sentit.

Obumbratio, ōnis. f. Arnob. lib. 3. Allegoricæ cæcitatis obumbratio.

Obumbratrix, īcis. f. Tertull. Apol. cap. 9. Arbores templi obumbratrices.

Obuncatus, a, um. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 2. Unguibus obuncatis.

Obuncus, a, um. [[illegible]] Adj. Valde uncus & incurvus. Virg. 6. Æn. 597.
— rostroque immanis vultur obunco, &c.
Morsus obuncus aquilæ. Claud. de Bello Gildon. 417.

Obundo, [[illegible]] āre. ab Unda. Stat. 1. Achill. 102.
— lateque deæ Sperchius obundat
Obvius, & dulci vestigia circuit unda. Al. Abundat.

Obundatio, ōnis. f. Flor. 4. 2, 27. Obundatione verna prohibetur.

Obungo, ĕre. Unde

Obunctus, a, um. Partic. Apul. Met. 2. p. 118. Elmenh. Guttis Arabicis obunctus capillus.

Obvolvo, volvi, vŏlūtum, [[illegible]] ĕre. Circumvolvere. Cic. in Orat. 74. Si denique pictor ille vidit, quum immolanda Iphigenia tristis Chalchas esset, mæstior Ulysses, mæreret Menelaus, obvolvendum caput Agamemnonis esse, quoniam summum illum luctum penicillo non posset imitari.
Obvolutum & præligatum folliculo os. Cic. 2. de Invent. 149.
Obvoluta sanguine fax. Cic. 1. de Divin. 67.
Adest, adest fax, obvoluta sanguine atque incendio. Ex poeta.
Obvolvere vitium decoris verbis, pro Velare, obtegere. Hor. 2. Serm 7. 42.

Obvŏlūtio, ōnis. f. Macrob. Somn. Scip. 1. 11. In singulis sphæris ætherea obvolutione vestitus.

Obvolutātus, a, um. Partic. ab Obvoluto. Veget. Mulom. 3. 4. Obviis obvolutatus radicibus.

Obustus, a, um. Adj. [[illegible]] Circumustus. ut, Sudes obusta. Ovid. 12. Met. 299.
Robur obustum. Sil. lib. 4. 284.

O C A

Ocălea, æ. f. [[illegible]] Bœotiæ civitas, teste Homero lib. 2. Iliad.

O C C

Occa, æ. f. [[illegible]] Instrumentum, quo tracto, reptanteque super terram, ferreis aut ligneis dentibus, quibus instructum est, glebæ conteruntur, & agri superficies coæquatur, & semina cooperiuntur: quamvis & cratibus id sæpe fiat. Columel. lib 2. cap. 18. Deinde viciam permistam seminibus fœni seremus, tum glebas sarculis resolvemus, & inducta occa coæquabimus. Sed exemplaria castigatiora habent, Inducta crate, &c.

Occo, [[illegible]] āre. Glebam confringere & comminuere. Varro de R. R. lib. 1. cap. 31. Vineas novellas fodere, aut arare, & postea occare, id est comminuere, ne sit gleba: quod ita occidunt, occare dicunt. Cic. de Senect 51. Quæ quum gremio mollito ac subacto semen sparsum excepit, primum id occatum cohibet, ex quo occatio, quæ hoc efficit, nominata est. Alii rectius legunt, Occæcatum. Columel. lib. 2 cap. 10. Festus lib. 13. Occare & occatorem Verrius putat dictum ab occædendo, quod cædat grandes globos terræ: quum Cicero venustissime dicat ab occæcando fruges satas. Nonius Marcellus 1. 201. Occationem ab occæcatis seminibus, qua id efficitur, dici M. Tullius voluit de Senectute. Deinde subdit locum superiorem Ciceronis. Serenus apud eundem Nonium 1. 306. Occatio, inquit, occæcatio est. [Apud Fest. lego, Grandes glebas.
Villicus occat segetes. Hor. 2. Epist. 2. 161.
Sibi occare. Plaut. Merc. prol. 71.

Occātio, ōnis. f. [[illegible]] Plin. lib. 18. cap. 20. Aratione per transversum iterata, occatio sequitur. V. supra occo.

Occātor, ōris. m. [[illegible]] Plaut. Capt. 3. 3. 4.
Sator, sartorque scelerum, & messor maxume.
T. Non occatorem dicere debebas prius?
Nam semper occant prius, quam sarriunt rustici. Columel. lib. 2. cap. 13. conf. Fest. in Occare.

Occatōrius, a, um. Adj. [[illegible]] ut, Occatoria opera, Quæ ad occationem pertinet. Columel. lib. 2. cap. 13.

Occillo, [[illegible]] āre. dimin. Contundere. Plaut. Amph. 2. 1. 28. Aliquem hominem allegent, qui mi advenienti os occillet probe. Quidam tamen legunt Oscillare, pro Inclinare. Douz. Ossillet. Scriver. Os suggillet.

Occæco, [[illegible]] āre. Cæcum facere. Dicimus & Obcæco, integra præpositione. V. obcæco. Cic. 3. de Orat 155.
Tenebræ conduplicantur, noctisque & nimbûm occæcat nigror. Ex Pacuvio.
Occæcare, Obscurare, ut Occæcatur sol. Plaut. Men. 1. 2. 67.
— ob solem vides
Statim ut occæcatus est, præ hujus corporis candoribus? Al Satin.
Occæcare animum, per translationem. Liv. 28. 24. Mors Scipionis falso credita occæcabat animos.
Occæcati animi pavore. Liv. 38. 21.
Occæcatus cupiditate. Cic. 1. de Finib. 33.

Occæcatio, ōnis f. Seren. apud Non. 1. 306. Occatio, occæcatio est.

Occalleo, ēre. Sive potius

Occallesco, ui, [[illegible]] ĕre. Callum obducere dicuntur partes, quæ obdurescunt. Plaut. Asin. 2. 4. 13.
Qui latera conteram tua, quæ occalluere plagis. Ovid. 14. Met. 282.
Os quoque meum sensi pando occallescere rostro.
Occallescere in odium. Senec. 3. de Ira 41.
Longa patientia occallui. Plin. 2. Epist. 15. Apud Plautum. Occalluit animus. Cic. 2 Att. 18. De Statio manumisso, & nonnullis aliis rebus angor equidem: sed jam prorsus occallui.
Mores obcalluere. Colum. lib. 8. cap. 16. Sic enim quoque scribitur. conf obcalleo.

Occallatus, a, um. Partic. [[illegible]] Qui callum obduxit. Senec. 4. Nat. Quæst. 13. Sed quid sentire possunt emortuæ fauces, & occallatæ cibis ardentibus?

Occăno, [[illegible]] ĕre. pro Occinere. Tacit. 2 Ann. 81. Tum Sentius occanere cornua, tubasque, & peti aggerem, erigi scalas jussit.
In Calepino primæ edit. Occano, pro Occino, penult correpta. Occecini, & Occeni, & Occanui secundum Probum, quum Cano Cecini faciat. Et significat Convicium facio & quasi Contra cano. Sallust. lib 1. Hist. Jussu Metelli Cornicines occanuerunt. Supinum Occentum. Dein ex Val. affert Occentus. H. St. V. Prisc. lib. 10. fol. 130 b. Aldi. Serv. in 2. Georg. 384. Diomed. lib. 1. cap. 4. & infra occino.

Occasio, **Occasus**, V. occīdo.

Occatio, **Occator**, **Occatorius**. V. occa.

Occēdo, ssi, ssum, [[illegible]] ĕre. Antiquum: ex Ob & Cedo, significat Accedere: et, Occedere obviam. Plaut. Asin. 2. 3. 24.
Quisquis obviam huic hic occesserit iratu, vapolabit. conf. 2. 4. 6.

Occento, **Occentus**, V. occino.

Occepto, V. occipio.

Occīdo, cīdi, cīsum, [[illegible]] ĕre. ex Ob & Cædo compositum, Interficere quomodocunque. Ter. And. 5. 2. 22.
Si quicquam mentitum invenies, occidito.
Multos ferro, multos veneno homines occidere. Cic. pro Rosc Amer 99.
Virginiam filiam sua manu occidit Virginius. Cic. 2. de Finib. 66.
Non hominem occidi. Hor. 1. Epist. 16. 47.
Inermem occidere Ovid. 2. Fast. 693.
Condere Rempublicam & Occidere, contraria. Cic. pro Domo 96. Rempublicam condere unius discessu, quam omnium interitu occidere maluit. [Hic potest esse ab Occīdo, & Cado.
Occidere pugnis. Ter. Adelph. 4. 2. 21.
Occidere, Enecare, excruciare, tantaque molestia afficere, ut quis occisus prope videatur. Ter. Phorm. 4. 3 68. Geta, occidisti me tuis fallaciis. [i. e. Perdidisti, jugulasti.
Occidere, Nimis obtundere. Hor de Arte Poet. 475.
Quem vero arripuit, tenet, occiditque legendo.
Occidis sæpe rogando. Hor. Epod. 14. 3.
Occisit, pro Occiderit veteres sunt usi, ut in legib. XII Tabul. annotasse se scribit Turnebus.

Occīsus, a, um. Partic. [[illegible]] Cic. 1. in Catil. 26. Vigilare, non solum ad insidiandum somno maritorum, verum etiam bonis occisorum.
Nullo negotio occisus. V. negotium.
Occisa est hæc res, i. e. Desperata & perdita. Plaut. Men. 3. 2. 46. Satin' sanus es? occisa est hæc res.
His malis occisis atque depulsis. Lampr. in fine vitæ Alex. Severi, ubi aliud significat, nisi aliter legendum est. H. St.
Occisissimus, [[illegible]] superl. quo utitur Plaut. in Casin. 3. 3. 52.
Occisissimus sum omnium qui vivunt. Loricam induam mihi, &c.

Occīsio, ōnis. f. [[illegible]] Cic. pro Cæcin. 41. Te vim negabis esse factam, si cædes & occisio facta non erit?
Occisione occidere. Cic 14. Philip 36. Quumque Aulus Hirtius Consul, Imperator, prælio audito & cognito, fortissimo, præstantissimoque

animo exercitum castris eduxerit, impetumque in M. Antonium exercitumque hostium fecerit, ejusque copias occisione occiderit, suo exercitu ita incolumi, at ne unum quidem militem desideraverit. Quibus tamen omnibus locis quidam codd. habent Occidione.
Vide in Indice Histor. Rom. H. St.

OCCĪDIO, ōnis. m. [ἀναίρεσις] Cædes, sive mors. Columel. lib. 4. cap. 17. Nec ad occidionem universam genus perduci patimur compluriom annorum negligentia. Tacit. 12. Ann. 38. Copiæ tum occidione occubuissent. [Ut Morte occumbere. ubi V. An igitur ab OCCĪDO? pen. br. Occidione occidere. Liv. 28. 43. Cic. 15. Fam. 4. Et a cohorte Prætoria, quæ erat Epiphaneæ præsidii causa, occidione occisum. Justin. 2. 14. 8. Copias occidione occidisse.

OCCĪSOR, ōris. m. Plaut. Mil. 4. 2. 64. Occisor regum.

OCCĪSŌRIUS, a, um. Adj. Tertull. de Anim. cap. 33. Occisoria animalia.

OCCĪSĬTO, āre. frequentat. Sæpius occidere. Festus ex C. Graccho, Homines liberi nunc in oppido occisitantur.

OCCĬDO, cĭdi, cāsum, [ἐμπίπτω] ĕre. ex Ob & Cado compositum. Plaut. Rud. prol. 8.
Et alia signa de cælo ad terram occidunt. i. e. Cadunt. Al. Accidunt.
Ex nihilo oriri, & in nihilum occidere, contraria. Cic. 2. de Divin. 37.
Occidere, [ἀποθνήσκειν, πίπτειν] Mori. Cic. 1. Tusc. 18 Sunt qui discessum animi a corpore putant esse mortem: sunt qui nullum censeant fieri discessum, sed una animum & corpus occidere.
Occidimus ipsi & exstinguimur refrigerato & exstincto calore. Cic. 2. de Nat. Deor. 23.
Plane occidere. Cic. 1. Q. frat. 4. Sin plane occidimus (me miserum!) ego omnibus meis exitio fuero, quibus ante dedecori non eram.
Ne genus occidat humanum. Lucret. lib. 2. 274.
Potentes rerum occiderunt. Lucret. lib. 3. 1040.
Morte æterna occidere. Valer. 7. Argon. 282.
Ferro occidit Priamus. Virg. 2. Æn. 581.
Ante suos annos occidit. Ovid. 2. Amor. 2. 46.
Vulnere occidit. Ovid. 6. Met. 265.
Occidi, dolentis, cum commotione quadam, particula, idem significat quod Perii. Ter. Eun. 2. 3. 1. —occidi!
Neque virgo est usquam: neque ego, qui illam a conspectu amisi meo.
Dolus occidit. Plaut. Truc. 2. 5. 6.
Domus una occidit. Ovid. 1. Met. 240.
Fundi occiderunt. Plaut. Truc. 1. 2. 72.
Herbæ etiam Occidere dicuntur, per translationem, quum Senescunt, vel evanescunt. Virg. 4. Ecl. 24.
—& fallax herba veneni Occidet.
Lumen oculorum occidit. Lucret. lib. 3. 416.
Maturitas festinata celerius occidit. Quintil. in proœm. lib. 6.
Memoria occidit. Cic. 2. de Legib. 48. Hæc jura Pontificum auctoritate consecuta sunt, ut ne morte patrisfamilias sacrorum memoria occideret.
Recordatio harum rerum occidit. Cic. de Amicit 104. Quarum rerum recordatio & memoria, si una cum illo occidisset, desiderium conjunctissimi viri atque amantissimi ferre nullo modo possem.
Spatium hoc occidit. Plaut. Stich. 2. 1. 35.
Sed spatium hoc occidit, breve est curriculo. h. e. Non satis spatii habeo. Acidal. Occidi.
Spes nostra occidit, nusquam stabulum est confidentiæ. h. e. De spe decidimus. Plaut. Most. 2. 1. 3. Hor. 4. Carm. 4. 72.
—occidit, occidit
Spes omnis & fortuna nostri
Nominis, Asdrubale interempto.

OCCĬDENS, entis. Partic. ut, Occidens Resp. Cic. 4. Fam. 5. Profecto aliquid opis occidenti Reip. tulissemus.
Natura occidentem maturius exstinguere vulnere. Cic. pro Cœl. 79.
Vita occidens suis laudibus consolari potest. Cic. 5. Tusc. 109.
Occidens sol. Cic. 1. Tusc. 94.

OCCĬDENS, [δύσις] aliquando substantive accipitur: & subintelligitur Sol, nempe pro Ea parte mundi, in qua sol occidit: ut Oriens, in qua oritur. Cic. 2. de Nat. Deor. 164. Qui has nobiscum terras ab Oriente ad Occidentem colunt.
Insula ultima Occidentis. Catul. in Julium Cæsarem 27. 13.
Sinus ultimus Occidentis. Hor. Epod. 1. 13.
Totus navigatur Occidens. V. Navigo, in NAVIS.

OCCIDENTĀLIS, e. Adj. [δυτικός] Quod vergit ad Occidentem. Plin. lib. 18. cap. 34. Ab Occasu solstitiali & Occidentali latere Septentrionis.

OCCĀSUS, a, um. Partic. pass. Plaut. Epid. 1. 2. 43. Ante solem occasum. conf. Gell. 3. 2.

OCCĀSŪRUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Beneficia in aliquem collata exitio alicujus occasura. Cic. pro Milon. 101.

OCCĀSUS, ūs. m. [πτῶσις] Mors, interitus & casus fortunæ, tam in homine, quam in rebus externis. Cic. 1. Acad. 8. Ac post Lælii nostri occasum.
Obitus & occasus noster. Cic. in Pison. 54.
Occasus imperii, vel Reip. Plin. in Paneg. cap. 26. Occasum reip. accelerat. Virg. 2. Æn. 432.
Testor in occasu vestro, nec tela, nec ullas
Vitavisse vices Danaûm.
Occasus & interitus Reipublicæ. Cic. pro Syll. 33.
Urbis occasus & ruinæ. Virg. 1. Æn. 242.
Totius urbis atque imperii occasum appropinquare. Cic. 3. Catil. 19.
Occasus solis, Transitus solis in aliud hemisphærium, nempe quum nobis apparere desiit. Plaut. Epid. 1. 2. 41.
Solis exortus, cursus, occasus nemo admiratur, propterea quod quotidie fiunt. Auctor ad Heren. lib. 3. 36.
Ad occasum. V. AD.
Ad occasum solis pascere pecus. Virg. 3. Georg. 336.
Præcipitante in occasum die. Tacit. 4. Hist. 3. 86.
Signorum ortus, & occasus. Quintil. lib. 1. cap. 4.
Occasus Vergiliarum. Plin. lib. 18. cap. 31.
Apud Ennium pro Occasione legitur: ut, Huic datus est occasus. V. Festum.
Occasus, idem quod Occidens, Absol. Plin. lib. 17. cap. 2. Quapropter qui ibi in Occasum, aut Septentriones conseret.
Ab Ortu ad Occasum spatiis immutabilibus commeans sidus. Cic. 2. de Nat. Deor. 49.
Vertor in occasum, Catull. de Coma Berenicis, 64. 67.

OCCĀSIO, ōnis. f. [καιρός, ἀφορμή] est Opportunitas temporis casu proveniens, inquit Festus. Cic. 1. de Invent. 40. Occasio autem est pars temporis, habens in se alicujus rei idoneam faciendi, aut non faciendi opportunitatem. Idem 1. Offic. 142. Tempus autem actionis opportunum, Græce εὐκαιρία, Latine appellatur occasio.
Occasio & causa illius opprimendi fuit hæc. Cic. pro Milon. 41.
Casus est in capiendo, locus, eventus, occasio. Cic. pro Flacc. 32.
Factorum occasio. Quintil. lib. 8. cap. 6.
Ampla. V. AMPLUS.
Brevis. V. BREVIS.
Commoda & idonea. Auctor ad Heren. lib. 4. 58.
Insperata. V. INSPERANS.
Rara. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Admota sceleris exsequendi. In ADMOVEO.
Amittere occasionem. Cic. pro Cæcin. 15.
Amplecti. Plin. 2. Epist. 18.
Aperire. In APERIO.
Arripere. In ARRIPIO.
Capere. Plaut. Pseud. 4. 3. 5.
Captare. Cic. de Arusp. Resp. 55.
Dari. Cic. 7. Philipp. 18. Qui familiarem jugularat, quid hic occasione data faciet inimico?
Dare alicui rei. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Ne data quidem occasione illum repulimus. Cic. 7. Att. 17.
Exspectare tarditatem occasionis. Cic. 2. Philip. 118.
Habere. Cic. ad Brut. 4. Quod si Antonius ab alio relictum regni instrumentum, occasionem regnandi habuit. Et 10. Fam. 8. Si in eo mihi temperavissem, majores occasiones ad opitulandum haberem.
Imminere occasioni, pro Captare occasionem. Curtius lib. 5. 11. pr.
Interceptus honos ad alienæ petitionis occasionem. Cic. 2. de Lege Agrar. 3.
Largiri occasionem. V. LARGIOR.
Nactus calumniæ amplam occasionem. Cic. 4. Verr. 61.
Obvenit occasio. V. OBVENIO.
Occurrere occasioni si potuisset, se acerrimum propugnatorem communis libertatis præstitisset. Cic. ad Brut. 21.
Offerri occasionem. Tacit. 12. Ann. Cic. pro Lege Manil. 4. Quorum alter relictus, alter lacessitus, occasionem sibi ad occupandam Asiam oblatam esse arbitratur.
Opprimere. V. OPPRIMO.
Ostentata occasio. V. Ostento, in OSTENDO.
Occasio parta. Plaut. Bacch. 4. 4. 22.
Præbere flagitiis. Quintil. lib. 5. cap. 2.
Privare aliquem occasione tantæ laudis. Cic. pro Ligar. 25.
Quærere occasiones. Senec. de Benefic. lib. 3. cap. 14.
Rapiamus occasionem de die, Hor. Epod. 13. 5.
Occasio est. Ter. Phorm. 5. 7. 2.
Summa eludendi occasio est mihi nunc senes. Plaut. Pseud. 1. 8. 51.
Fuit occasio, si vellet, jampridem, argentum ut daret.
Quantæ, quoties, quam præclaræ occasiones fuerunt, si eum interficere voluisset. Cic. pro Milon. 39.
Si fuerit occasio, manu: sin minus, locis nos defendamus. Cic. 5. Att. 18.
Tenere, & Omittere occasionem, contraria. Cic. 1. de Legib. 5. Teneo quam optabam occasionem, neque omittam.
Oblatam tenere. Cic. 3. Philip. 34.
Occasio venit. Plaut. Trin. 4. 2. 157.
Occasio visa. Cic. 3. Verr. 24. Simulac primum ei occasio visa est, &c. provinciam deseruit.
Occasio in aggrediendo, conficiendoque negotio, præcipuum habet momentum: ut non sine causa veteres videantur eam divinitate donasse: tametsi apud Græcos mas est hic deus, appellaturque καιρός. Ejus simulacrum ad hunc modum fingebat antiquitas: Volubili rotæ pennatis insistens pedibus, vertigine quam citatissima semet in orbem circumagit, priore capitis parte capillis hirsuta, posteriore glabra, ut illa facile prehendi queat, hac nequaquam. Unde dictum est, Occasionem arripere. Ad quod erudite simul & eleganter allusit quisquis is fuit, qui versiculum hunc conscripsit, Dist. Caton. 2. 26.
Fronte capillata est, sed post Occasio calva. Ex Erasmo. Exstat Ausonii nobile epigramma in simulacrum Occasionis & Pœnitentiæ XII. quod non visum est hic apponere. Conf. Phædr. lib. 5. fab. 8.
Occasio, pro Copia, teste Budæo. Columel. lib. 8 cap. 17. Id autem stagnum vel exciditur in petra, cujus rarissima est occasio, vel in litore construitur opere signino. Plin. lib. 16. cap. 41. Quoniam ad excutiendum ignem non semper lapidis occasio est.

OCCASIUNCŬLA, æ. f. [ἀφορμίδιον] dimin. Plaut. Trin. 4. 2. 132.
Nimis argute obrepsisti in capsæ occasiuncula.

OCCĬDUUS, a, um. Adj. [ἑσπέριος] Quod occidit, vel ubi fit solis, vel alterius rei occasus. Claud. 2. de Rapt. Proserp. in præfat. 38.
Solus Amazonio cinctus Stymphalidas arcu
Appetis, occiduo ducis ab orbe greges. Plin. lib. 7. cap. 49.
Scansili annorum lege occidua.
Sol occiduus. Ovid. 1. Met. 63.
Aquæ. Ovid. 1. Fast. 314. Mare Hesperium.
Domus primæ & occiduæ, Orientis & Occidentis. Stat. 1. Theb. 200.
Senectæ occiduæ iter declive. Ovid. 15. Met. 227.

OCCĬDUĀLIS, e. Adj. Prudent. adv. Symm. 2. 597.
Omnibus in terris, quas distinet occidualis
Oceanus, roseoque auroræ illuminat ortu.

OCCIDĀNEUS, a, um. Adj. Innocent. de Casis, p. 228. Goes. Ventus occidaneus.

OCCĬDIUM, i. n. pro Occasu. Prudent. Apoth. v. 27.
Hæret & occidium sentit jam jamque futurum. al. Excidium. conf. Barth. Advers. 47. 13.

OCCĀSO, [illegible] āre. verbum antiquum, ab Occasus, a, um. Partic. Plaut. Casin. 3. 4. 8.
Satin' propter te pereo ego, atque occaso? al. Occasio.

OCCASĪVUS, a, um. Adj. Ad occasum spectans. δυτικός. Gloss. Gr. Lat.

OCCILLO, V. in OCCA.

Occino, cinui, centum, [[illegible]] ĕre. Contra canere. Verbum Augurale. Liv 6. 41. Si pulli non pascentur, si tardius ex cavea exierint, si occinuerit avis.
Aves occinentes. Catull. ad Thallum, 13. 5.
Legitur & Occano, quod vide in suo loco. & Occanui, apud Sallustium lib. 1. Hist. 10. Jussu Metelli cornices occanuerunt.
Occentus, ûs. m. [[illegible]] ut,
Occentus soricis. Valer. Max. lib. 1. 8.
Occento, [[illegible]] āre. frequent.
Occentare (inquit Festus) Convicium facere significat, ut apud antiquos, quum id clare & cum quodam canore fieret, ut procul exaudiri posset: quod turpe habetur, quia non sine causa fieri putatur. Plaut. Curc. 1. 2. 57.
Quid si adeam fores, atque occentem? Idem Pers. 4. 4. 20.
At enim illi noctu occentabunt ostium, exurent fores. *Ils bailleront des haubades a l'huis.* Hinc illa XII. Tab les, Si quis occentasset, sive carmen condidisset, quod infamiam afferret, flagitiumve alteri. Apud Augustin. de Civ. D. 9. 16. ex 4. Cic. de Rep. Sed alii legunt Acthravisset.
Sunt qui Occanto, vel etiam Obcanto scribunt Paul. sent. 5. t. 23. Qui sacra impia, nocturnave, ut quem obcantarent, fecerint. Ubi idem ac Incantare significat.
Occantātus, a, um. Partic. Apul. Apolog. p. 307. Elmenh. Mulier obcantata, vecors, amens amans.
Occĭpio, cœpi, cœptum, [[illegible]] ĕre. ex Ob, & Cœpi defectivo compositum; Incipere. Ter. Eun. 1, 2. 45.
Interea miles, qui me amare occœperat. Idem And. 3. 2. 24.
— si quid narrare occœpi, continuo dari
Tibi verba censes.
Magistratum occœperant Tacit. 3. Ann. 2.
Juventas occipit. Lucret. lib. 5. 887.
Et sæpissime apud Plautum. cujus etiam est Occepso, pro Occepero, teste Non. n 611. Plaut Amphitryone, 1.1. 21.
Ni ego illi puteo, si occepso, animam omnem intertraxero.
Modo dolores, mecastor, occipiunt primulum. In Ter. Adelph. Act. 3, sc. 1. pr. ubi legitur in ult. Accipiunt. H St.
Occepto, āre. frequent. Idem Plaut. Men. 5. 5. 18.
Jam hercle occeptat insanire primulum.
Occĭput, ĭtis. n. [[illegible]] Posterior capitis pars, quæ Fronti opponitur. Ausonius in epigrammate Occasionis, 12.
Occipite est calvo.
Sincipat quasi Semicaput, Vide Sincipvt. H. St.
Occĭpĭtium, i. n. [[illegible]] Idem. Plaut. Aul. 1, 1. 25.
Quæ in occipitio quoque habet oculos pessuma. Erasmus, In occipitio oculos habet. De versutis & circumspectis, quosque neutiquam proclive sit fallere: quod genus hominum Pers. 1 Sat. 58. Janos appellat,
O Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit.
Frons occipitio prior, Adagium instar ænigmatis jactatum, quo significavit antiquitas Rectius geri negotium, ubi præsens ac testis adest is, cujus agitur negotium. Prior dictum est pro Potior, meliorque. Alioqui quis ignorabat frontem priorem esse capitis partem, occipitium posteriorem? Tametsi hæc amphibologia commendat nonnihil dicti gratiam, quod ob antiquitatem, oraculi instar habebatur. Exstat autem apud Catonem, lib de R. R. cap. 4 Si bene, inquit, ædificaveris, libentius & sæpius venies, fundus melior erit, minusque peccabitur, fructi plus capies: frons occipitio prior. Plinius item in eandem ferme sententiam libro 18. capite 5. Eum tamen inquit, qui bene habitet, sæpius ventitare in agrum: frontemque domini plus prodesse, quam occipitium, non mentiuntur. Rursus ejusdem libri cap. 6. Et ideo majores fertilissimum in agro oculum domini esse dixerunt. Erasmus.
Occisio, Occisus V. Occido.
Occlāmito, [[illegible]] āre. Idem quod Clamitare, & obstrepere. Plaut. Curc. 1. 3. 27. Dormio, ne occlamites.
Occlūdo, si, sum, [[illegible]] ĕre. ex Ob & Cludo antiquo verbo compositum, quod Claudere significat. Plaut. Amph. 4. 1. 10. Occlusæ sunt ædes.
Tabernas occludere. Cic. 4. Acad. 144. Quid me igitur, Luculle, in invidiam, & tanquam in concionem vocas: & quidem, ut seditiosi Tribuni solent, occludi tabernas jubes?
Occludere linguam alicui. Plaut. Mil. 3. 1. 11.
Quippe si rescivere inimici consilium tuum,
Tuopte tibi consilio occludunt linguam, & constringunt manus.
h. e. Impediunt ne quid respondere possis.
Occlūsus, a, um [[illegible]] Partic. sive Nomen ex participio. Cic. 4. in Catil. 17. Occlusis tabernis.
Occlusa contumeliis libido. Ter. And. 3, 3. 15.
Odium occlusum effundere. Cic. 1. Fam. 9. Sed quum occlusum illud odium multarum ejus in me injuriarum, quod ego effudisse me omne arbitrabar, residuum tamen insciente me fuisset, omne repente apparuit. Quidam legunt Inclusum.
Nec obsignatum, nec occlusum. Cic. 2 de Orat. 248. V. Obsigno.
Compar. Occlusior stultiloquentia. Plaut. Trin. 1. 2. 185. h. e. Occulta & obscura.
Superl. Ostium occlusissimum. Plaut. Curc. 1. 1. 15.
Occo, as. V. Occa.
Occŭbo, ui, itum, [[illegible]] āre. e Cubo compositum. Virg. 1. Æn. 551.
— nec adhuc crudelibus occubat umbris. Frequentiore in usu est Occumbo, quod V.
Occulco, [[illegible]] āre. Idem quod Conculcare significat. Cato de R. R. cap. 49. Ita uti fuerit, ponito in scrobe aut in sulco, operitoque & bene occolcato.
Occulcātus, a, um. Partic. Liv. 17. 14. Partim occulcatis, partim dissipatis terrore, qui circa erant.
Occŭlo, cului, cultum, [[illegible]] ĕre. Abscondere, ita ut nihil appareat. Virg 2. Georg. 346.
Quod superest, quæcunque premes virgulta per agros,
Sparge fimo pingui, & multa memor occule terra. Cic. 2. de Orat 177. Puncta argumentorum plerumque ut occulas, ne quis ea numerare possit.

Quæ ceteris in urbibus mollissimo cultu parietum umbris occuluntur. Cic 2. Tusc. 36.
Æther occulit deos. Ovid. 2. de Pont. 8. 62.
Nubibus aerem occuluit Juppiter. Ovid. 14. Met. 816.
Arcanu pectore fido occulam. Senec. Hippol. 8.
Caput in terris occuluit Nilus. Tibul. lib. 1. 8. 24.
Culpam parentum occuluit. Stat. 3. Silv. 3. 46.
Feras silva occulit. Ovid. 2. Fast. 216.
Mæsta secretum occuluit. Senec. Hippol. 7.
Umbris sese occulat. Virg. 12 Æn. 53.
Occultus, a, um. [[illegible]] Partic.
Occultus & involutus; Promptus & apertus, contraria. Cic. 1. de Fin. 30. Interesse inter argumentum conclusionemque rationis, & inter mediocrem animadversionem atque admonitionem: alterâ occulta quædam & quasi involuta aperiri, alterâ prompta & aperta judicari.
Ævo occulto crescit fama Marcelli. Hor. 1. Carm. 12. 45.
Amores. Ovid. 2. Fast. 81.
Calles. Virg 9. Æn. 383.
Cupiditas occulta & tecta. Cic. pro Rosc. Amer. 104.
Dolores occultos proferre. Propert. lib. 1. 18. 3.
Doli. Tibul. lib. 1. 9. 24.
Homo occultus, i. e. Astutus, fictus. Cic. 3. Fam. 10. Caveret sibi ab occultis hominibus. Liv. 25. 16.
Proditor. Claud. 1. in Cons Stil. 113.
Occultum, ac subdolum fingendis virtutibus. Tacit. 6. Ann. 51.
Iter. Propert. lib 3. 11. 34.
Occultum, intestinum, & domesticum malum. Cic. 3. Verr. 39.
Monitus. Ovid. 3. Fast. 167.
Notæ occultæ, Litteræ secreti aliquid habentes. Ovid. 3. de Arte Am. 630.
Res occultæ, & ab ipsa Natura involutæ. Cic. 1. Acad. 15.
Res occultissimæ, Secretissimæ & absconditissimæ. Cic. 4. Acad. 127. An tu, quum res occultissimas aperueris, in lucemque protuleris, juratusque dixeris ea te comperisse, &c.
Res occultas & penitus abditas, non modo vidit animo, sed etiam sic tractat ut manu doceat Epicurus. Cic. 1. de Nat. Deor. 49.
Sapor salis occultus in lacte. Virg. 3. Georgt 397.
Scelus. Lucan. lib. 4. 252.
Spes. Tacit. 2. Hist. 78.
Viæ. Virg. 3. Æn. 695.
Vires occultas concipiunt terræ. Virg. 1. Georg. 86.
Voces. Stat. 5. Theb. 490.
Saltuum occulta. Tacit. 1. Ann. 61.
Abdere se in occultum. V. Abdo.
Continere sese in occulto. V. Contineo.
Occultum offersa, inquit Festus, significat Sub terram fere ponere. Dacer. Ferre, p.
Abditum & occultum. In Abdo.
Reconditum & Occultum. Cic. 11. Fam. 21.
Credere occulta servis. Cic. pro Cœl. 57.
Habere occultum aliquid, pro Occulere, reticere. Sallust in Catil. cap. 23. At Fulvia, insolentiæ Curii causa cognita, tale periculum Reipublicæ haud occultum habuit: sed, sublato auctore, de Catilinæ conjuratione quæ, & quo modo audierat, compluribus narravit.
Recludere occulta Parcarum. Stat. 1. Achil 498.
Subvertere aliquid per occultum. Tacit. 3. Ann. 9.
In occulto prope stare. Cic pro Cluent. 78.
In occulto nihil agere soleo. Plaut. Trin. 3. 2. 86.
Jacere in. Plaut. Trin. 3. 2. 38.
In occulto jacebis, quum te maxime clarum voles.
Ex occulto, adverbialiter positum, pro Secreto. Plin. lib. 9. cap. 24. Nam pastinaca latrocinatur ex occulto, transeuntes radio (quod telum est ei) figens.
Ex occulto intervenire. Cic. pro Cluent. 47.
Occultior, compar. Cic. 11. Fam. 27. Habeo multo occultiora, quæ vix verbis assequi possum.
Occulte. [[illegible]] ius, issime. Adv. ut, Occulte facere aliquid: h. e. Clam & caute, Cic. 1. de Fin. 50.
Clam & occulte. Cic. 6. Verr. 23 Per istos, quæ volebat, in navem clam imponenda, occulte exportanda curabat.
Occulte sine teste. Cic. 2. de Fin. 53. Facile ut excogitet, quomodo occulte, sine teste, sine ullo conscio, fallat.
Occulte ferre. Ter. Adelph. 3. 2. 30.
Neque id occulte fert: a lenone ipsus eripuit palam. i. e. Non clam agit.
Labitur occulte, fallitque volatilis ætas. Ovid. 10. Met. 519.
Occulta latere. Cic. 2. de Lege Agrar. 41. Quid Alexandria cunctaque Ægyptus? ut occulte latet! ut recondita est! ut furtim tota Decemviris traditur!
Lude, sed occulte. Ovid. 17. Epist. 153.
Occulte aliquid moliri. Cic. 7. Att. 7.
Aperte & Occulte, contraria. Cic. 1. de Lege Agrar. 1. Quæ res aperte petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur.
Pervenire occulte ad aliquem locum. Cic 3. in Catil. 5.
Occulte ad explorandа loca proficiscitur. Cæs. 1. Bell. Civil. 66.
Occultissime parere. Cic. 1. Off. 127. Removent ab oculis, ipsique necessitati dant operam ut quam occultissime pareant.
Occultissime aliquid agere. Cic. 2. Verr. 15.
Occultim, aliud Adv. Solin. cap. 4. Occultim reptare.
Occulto, [[illegible]] āre. frequent. h. e. Abscondo. Virg. 2. Ecl. 9.
Nunc virides etiam occultant spineta lacertos.
Boves abactas occultat silvis. Ovid. 2. Met. 686.
Corpus senile paludibus occultavit. Cic. pro Sest. 50.
Occultare se latebris. Cic. pro Lege Manil. 7. Et ita regnat, ut se non Ponto, neque Cappadociæ latebris occultare velit, sed emergere ex patrio regno, atque in vestris vectigalibus, hoc est in Asiæ luce, versari.
Quæ natura occultavit, eadem omnes, qui sana mente sunt, removent ab oculis. Cic. 1. Off. 127.
Occultare se ab aliquo, Ex alicujus conspectu se auferre. Plaut. Trin. 2. 2. 3.
Occultare apud se. Cæs. 6. Bell. Gall. 17.

Digitized by Google

Occultare rem aliquam alicui, Celare. Plaut. Perf. 4. 3. 22.
Intemperantis est, scribere quod occultari velis. Cic. 2. Acad. 2.
Occultari & Aperiri, contraria. Cic. 2. de Nat. Deor. 51. Quod eo est admirabilius in his stellis quas dicimus, quia tum occultantur, tum rursus aperiuntur, tum abeunt, &c.
Elucere & Occultari, contraria. Cic. pro Rosc. Amer. 86. Tenuitas hominis ejusmodi est, ut dissimulari non queat: atque eo magis elucent, quo magis occultatur.
Dissimulare, & Occultare. Cæs. 2. Bell. Civil. 31.
Occultare & dissimulare appetitum voluptatis propter verecundiam. Cic. 1. Off. 105.
Caussam tanti terroris occultas. Cic. 3. Verr. 80.
Fuga consilium occultare. Cæs. 3. Bell. Civil.
Culpam sub antris. Stat. 9. Theb. 617.
Fugam occultare. Cæs. 1. Bell. Gall. 27.
Vitia. Cic. Post red. in Senat.
Veritas intus occultatur, in fronte est ostentatio. Cic. 2. de Finib. 77.
Occultari, pro Latere. Cic. 2. Off. 25. Præmittebatque de stipatoribus suis, qui perscrutarentur arculas muliebres: & ne quod in vestimentis occultaretur telum exquirerent.
OCCULTĀTUS, a, um. Partic. [κεκρυμμένος] ut, Occultata tenebris. Cic. 4. Acad. 122.
OCCULTĀTE, Adv. [κεκρυμμένως] Idem quod Occulte. Cic. pro Dejot. 18. Quod igitur & occultatius conari, & efficere cautius potuit, id tibi, & medico callido, & servo, ut putabat, fideli non credidit. Al. Occultius.
OCCULTĀTIO, ōnis. f. [κατάκρυψις] Cic. 2. de Finib. 73. Quæ libido se non proripiet ac projiciet, aut occultatione proposita, aut impunitate, aut licentia? Cæs. 6. Bell. Gall. 20. Cujus rei nulla est occultatio.
OCCULTĀTOR, ōris. m. [κατακρύπτης] Cic. pro Milon. 51. Sustinuisset hoc crimen primum ipse ille latronum occultator, & receptor locus.
OCCUMBO, cŭbui, cubĭtum, [ὑποδύομαι, ἀποθνήσκω] ĕre. Mori, Succumbere, Vinci. Differt ab Occubo, quod motum & actionem significat.
Ante annos suos occubuit. Ovid. 3. de Arte Am. 18.
Occumbere morti, Idem. Virg. 2. Æn. 62.
Neci. Ovid. 13. Met. 499.
Mortem. Liv. 31. 18. Qui pugnantes mortem occubuissent.
Occumbere necem voluntariam. Sueton. in August. 13. Sic MSS. Al. Voluntaria nece.
Occumbere morte. Cic. 1. Tusc. 102. Ut esset qui pro patria morte non dubitaret occumbere. Legitur & Mortem. Liv. 1. 7. [Ubi tamen Gronov. Morte edidit. Sane, sicut Occidere morte, non Mortem dicitur, sic Occumbere morti vel Morte rectius puto, & constructionem cum quarto casu suspectam habeo.
Ferro occumbere. Ovid. 12. Met. 207.
In gladium occumbere. Vellei. 2. 70. 3.
Certamine sævo occumbit. Sil. lib. 1. 143.
Factis claris occumbere. Valer. 6. Argon. 286.
OCCŬPO, [ἀσχολέω, καταλαμβάνω, προλαμβάνω, ἀσχολέω] āre. ex Ob & Capio compositum, significat proprie (ut ait Valla lib. 5.) Quod in commune sive in medium positum erat, ante alios capere. Est etiam Locum tenere aut capere, & vi arripere. Cic. de Amicit. 40. Ti. Gracchus regnum occupare conatus est, vel regnavit is quidem paucos menses.
Occupare, Prævenire. Titinnius Veliterna, Ergo occupa foras exire. Plaut. Rud. 1. 4. 28. Occupas præloqui. Varr. Ephebo, Crede mihi, plures dominos servi comedere, quam canes. quod si Actæon occupasset, & ipse prius suos canes comedisset. Nonius 4. 328. Plaut. Most. 3. 1. 39. Occupato adire. Liv. 1. 14. Occupant bellum facere. Idem 1. 30. Occupat Tullus in agrum Sabinum transire.
Occupare ante. Plaut. Asin. 4. 2. 9.
Æstum maris, Prævertere. Curtius lib. 9. 9. extr.
Diem fati. Curtius lib. 8. 9. ad fin.
Ministerium carnificis. Curt. lib. 8. 2. pr. Detestabile carnificis ministerium occupaverat rex. De Alexandro loquitur, qui Clytum amicum interfecerat.
Ortum solis, Prævenire. Curt. lib. 6. 4. extr.
Pacem non dare solum, sed etiam occupare deberes. Curt. lib. 4. 11. i. e. Ultro poscere.
Occupare, Detinere. Virg. 4. Georg. 440.

— manicisque jacentem
Occupat. [i. e. Injicit celeriter jacenti manicas.

Occupatum esse in re facienda. Cic. 1. Off. 57. Et in ea funditus delenda occupati & sunt, & fuerunt.
Ad aliquod negotium se occupare. Plaut. Pseud. 1. 3. 135.

Ne quod te ad aliud occupes negotium. i. e. Prius applices. Al. Ne quo.

Animum occupare in funambulo. Terent. in prol. Hec. 4. subaudi Spectando.
Affectibus occupari. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Occupare, Invenire, Tenere, vel possidere. Cic. in Hortens. Et paullum macelli occupavisse. Virg. 6. Æn. 424.

Occupat Æneas aditum custode sepulto. Cic. 13. Philipp. 12.

Agri Lucani possessiones occupavit. Nonius l. c.
Occupari quidpiam ab aliquo. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Aditus occupare. V. ADEO.
Amplexu aliquem. Ovid. 3. Fast. 509.
Occupat animos terror. Cæs. 1. Bell. Gall. 39.
Animos pavor fugaque occupaverat. Liv. 5. 38. Timor exercitum. Cæs. 1. Bell. Gall. 39.
Animum ab iracundia occupari. Cic. 1. Q. frat. 1. 31.
Arbitrium mortis liberum occupare. Curtius lib. 4. 4. 12.
Artus fessos occupat sopor. Virg. 4. Georg. 190.
Arva occupat fusena Jason. Valer. 3. Argon. 86.
Aurem fama occupat. Hor. 2. Serm. 2. 95.
Communia solus occupat. Ovid. 13. Met. 272.
Consilium occupare, Invenire. Plaut. Men. 5. 2. 94.
Exercitum. Curtius lib. 7. 1.
Extremum occupet scabies. Hor. de Arte Poet. 417. Adagium est, tractum ex ludo puerili cursu certantium, ut ait Scholiastes.
Fortunam occupare & capere. Cic. 5. Tusc. 27. Occupavi te, inquit, Fortuna, atque cepi, omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses.
Gratiam alicujus. Curtius lib. 7. 4. 16.
Honores. Hor. 1. Carm. 12. 19.
Italiam militibus. Cic. 1. de Lege Agrar. 17.
Italiam præsidiis obsidere & occupare. Cic. 2. de Lege Agrar. 75.
Locum occupare, quod vulgo *empêcher* dicitur. Cic. 3. de Finib. 67. Sed quemadmodum theatrum, quum commune sit, recte tamen dici potest ejus esse eum locum, quem quisque occuparit. h. e. Primus ceperit. Cic. de Clar. Orat. 89. Volo hoc oratori contingat, ut quum auditum sit eum esse dicturum, locus subselliis occupetur, compleatur Tribunal, &c.
Locum aliquem cæmentis. Hor. 3. Carm. 24. 3.
Locum primum. Lucret. lib. 1. 391.
Locum odii ne risus occupet. Cic. in Orat. 88. Illud admonemus tamen, ridiculo sic usurum oratorem, ut nec nimis frequenti, ne scurrile sit, &c. nec in facinus, ne odii locum risus occupet: neque aut sua persona aut judicum, aut tempore alienum.
Lumina fessi sopor occupat. Tibul. lib. 1. 2. 2.
Menses primos occupare. Cic. 8. Fam. 10. Novis magistratibus autem, si Parthicum bellum erit, hæc caussa primos menses occupabit. i. e. Primis mensibus tractabitur.
Mentes Siculorum tanta superstitio occupavit, ut, &c. Cic. 6. Verr. 113.
Mors occupat eam. Ter. And. 1. 5. 62.
Morsu occupare. Ovid. 3. Met. 48.
Munus aliquod. Curtius lib. 8. 11. Nullo detrectante munus, quod rex occupasset. i. e. Primus subiisset.
Muros. Curtius lib. 9. 1. Scalis undique admotis muri occupantur.
Occupatura oratione. Plaut. Rud. 1. 2. 81.
Orbem visibus. Virg. 7. Æn. 258.
Ora occupat pallor. Virg. 4. Æn. 499.
Portum navis occupat. Hor. 1. Carm. 14. 2.
Possessionem laudis. Cic. 10. Fam. 7. Non mediusfidius mediocri dolore afficiebar, quum alii occupare possessionem laudis viderentur.
Regiam. Hor. 2. Carm. 18. 6.
Regnum. Cic. 5. Philip. 17.
Saltus. Cæs. 3. Bell. Civil.
Solum occupabitur feris. Hor. Epod. 16. 10.
Suffugia proxima quæque. Curtius lib. 8. 4.
Tyrannidem. Cic. 3. Off. 90.
Verba quæ maxime cujusque rei propria, quæque essent ornatissima, atque optima, occupavit Ennius. Cic. 1. de Orat. 114.
Hominem occupare, i. e. Non opinantem opprimere; Gallice, *Surprendre, ou prevenir.* Curtius lib. 3. 1. extr. Quum deinde Darium regem, ubicunque esset, occupare statuisset, ut a tergo tuta relinqueret, Amphoterum classi, &c.
Occupare, Collocare, inquit Nonius l. c. Pomponius Pictoribus, Quæ tuleram mecum, nulla deinde victoria tam Græca mercede illico curavi ut occuparem.
Pecuniam occupare alicui, vel apud aliquem fœnore. Cic. pro Flac. 51. Pecuniam adolescentulo, grandi fœnore, fiducia tamen accepta, occupavisti. i. e. Pecuniam abs te fœneratitiam sumpsit adolescentulus. Idem 5. Verr. 91. Præterea pecunias occupaverat apud populos, & syngraphas fecerat. Budæus.
OCCUPANS, antis. Partic [καταλαμβάνων] Quintil. Declamat. 13. Multa nihilominus quæ libera fuerunt, transeunt in jus occupantium, sicut venatio & aucupatio.
OCCUPĀTUS, a, um. Partic. [καταληφθείς] ut, Urbs occupata seditionibus. Hor. 3. Carm. 6. 13.
Occupatus, a, um. Adj. [ἄσχολος, ἀσχολούμενος] Qui ante negotio aliquo detentus, non potest negotio alterius operam dare: ut ait Valla. Cic. de Senect. 32. Itaque nemo adhuc convenire me valuit, quin fuerim occupatus.
Occupatus & Otiosus, contraria. Cic. 1. Tusc. 5. Ut si occupati profuimus aliquid civibus nostris, prosimus etiam, si possumus, otiosi.
Occupatum & impeditum nunquam hunc tenuerunt amores. Cic. pro Cæl. 44.
Vehementer occupatus homo. Cic. pro. Muren. 29
Occupatus auditioni. Plin. lib. 26. cap 2.
De aliquo occupatus. Cic. 10. Att. 6. Et quia festinabam, eramque occupatior de Q. filio, ita me quidem fedulo: reliqua nosti.
In faciendo aliquid occupatus. Cic. pro Muren. 85. Is non in administrando bello, sed in sufficiendo Collega occupatus.
In alio amore. Ter. And. 5. 1. 10.
In bonis. Cic. pro Rosc. Amer. 93.
In studio aliquo. Cato in præfatione R. R.
In re familiari. Cic. ad Brut. 8.
In se conservando. Cic. 4 de Finib. 14.
Tot annos in diis immortalibus placandis. Cic. pro Font. 36.
Occupati animi beneficiis alicujus. Liv. 27. 21.
Suspenso & occupato animo alicui respondere. Cic. 2. de Orat. 219.
Animum occupatum in aliqua re habere. Cic. 1. de Invent. 31.
Opera occupata. Cic. 1. de Legib. 8. Neque occupata opera, neque impedito animo res tanta suscipi potest.
Tempora. Cic. pro Planc. 66. Et quid ego dicam de occupatis meis temporibus, cui fuerit ne otium quidem unquam otiosum?
Compar. Occupatior eram. Plin. 2. Epist. 2.
Habebant me occupatiorem comitiorum dilationes, & exspectare in dies exitum cogebant. Cic. 8. Fam. 4. conf. De aliquo occupatus.
Superl. Occupatissimus. Cic. 12. Att. 38. Non dubito, quin occupatissimus fueris, qui ad me nihil litterarum, &c.
Sum tamen hoc tempore occupatissimus. Plin. 9. Epist. 212.
OCCUPĀTIO, ōnis. f [ἀσχολία, κατάληψις] Actus occupandi. Cic. 1. Off. 21. Sunt autem privata natura nulla, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, &c.
Item hostilis invasio. ut, Obsessio templorum, occupatio fori, oppressio curiæ. Cic. pro Domo 5.
Occupatio, quum alicui necessariæ rei, & cui ante omnia operam dare debemus, cum diligentia vacamus: ut ait Valla.
Occupatio rei militaris magna in bello esse solet. Cic. 4. Acad. 4.
Molestissimæ occupationes. Cic. 7. Fam. 1.
Summæ atque incredibiles. Cic. 1. Att. 16.
Descendere ad juris Civilis perdiscendi. Cic. 1. de Orat. 252.

Distine-

Distineri aliqua. Cic. 2. Att. 25.
Eripere tempus a summis. Cic. 1. Att. 11.
Expedire se ab omni. Cic. 3. Att. 20.
Impediebat te ista conviviorum mulierumque. Cic. 7. Verr. 81.
Implicatus occupationibus. Cic. 1. de Nat. Deor. 51.
In maximis occupationibus nunquam intermittis studia doctrinæ. Cic. in Orat. 4.
Observare occupationes. V. OBSERVO.
Occupationibus prohiberi aliquid facere. Cæs. 4. Bell. Gall. 16.
Relaxare se occupationibus. Cic. 7. Fam. 1.
Occupatio, Figura orationis. Valla, Occupare, sæpe ante capere est, & (ut aliqui loquuntur) præoccupare. Unde schema illud Occupatio dicitur, quoties quæ dici ab alio poterant, ea ipsi præveniendo dicimus, in nostram partem, ne nobis postea officerent, retorquentes. Cic. 3. de Orat. 203. Et in hilaritatem impulsio, ante occupatio. Auctor ad Heren. lib. 4. 58. Occupatio est, quum dicimus nos præterire, aut non scire, aut nolle dicere, id quod tunc maxime dicimus, hoc modo, Nam de pueritia quidem tua, quam tu omni intemperantiæ addixisti, dicerem, si hoc tempus idoneum putarem: nunc consulto relinquo.
OCCUPATORIUS, a, um. Adj. dicitur de Agris, qui ab aliis occupantur, a propriis possessoribus derelicti. V. Rigalt. Gloss. Agrimens.
OCCUPATICIUS, a, um. Adj. Idem apud Festum, quem vide.
OCCŪPO, onis. m. Mercurii cognomen. Petron. cap. 58. Occuponem propitium!
OCCURRO, curri, cursum, [ἀπαντάω, ἀντιάζω] ĕre. Obvium fieri, sive Obviam procedere. Juven. 1. Sat. 69.
Occurrit matrona potens, quæ molle Calenum, &c. Cic. ad Brut. 6. Scripsi ad eum ut mihi Heracleam occurreret.
Occurrere obviam. Liv. 4. 40.
Ad tempus. Cic. 1. Philipp. 9. Tum vero tanta sum cupiditate incensus ad reditum, ut mihi nulli neque remi, neque venti satisfacerent; non quo me ad tempus occursurum putarem, sed ne tardius quam cuperem, Reipublicæ gratularer.
Occurrere, pro Currere. Plaut. Curc. 2. 2. 28. Parasitum tuum video occurrentem. [Nisi Accurrentem scribendum.
Occurrit ex adverso instructa acies, i. e. Processit. Liv. 32. 25.
Obvius adversoque occurrit. Virg. 10. Æn. 734.
Oculis tuis occurrem. Ovid. 2. Epist. 136.
Occurrere ad judicium. Ulpian. in l. 2. §. 2. D. Si quis caut. in judic. sistendi, &c. Simili modo & si ad testimonium desideratus, ad judicium occurrere non potuerit. i. e. Sisti judicio [An Accurrere?
Occurrere ad causam dicendam. Valer. Max. lib. 4. cap. 4. de Quinctio Cincinnato, Pœnam quoque pro filio Cæsone, quod ad causam dicendam non occurrisset, hujus agelli reditu solvit.
Occurrere, cum infinitivo, ut, Occurrent præripere, i. e. Currant ad proripiendam. Lucret. lib. 5. 908
— nec dulces occurrent oscula nati
Præripere, &c.
Telis occurrere. Virg. 11. Æn. 808.
Occurrere suppetias fugientibus suis. Hirt. Bell. Afric. cap. 66.
Occurrere, [φθάνειν] pro Ultro antevertere & prævenire. Cic. pro Cluent. 63. Sed ego occurram exspectationi vestræ, Judices. i. e. Respondebo tacitæ objectioni.
Occurrere sicut occursum est. Cic. 4. Acad. 44.
Dictis occurrere alicui. Virg. 11. Æn. 625.
Rationi illi, quam paulo ante conclusi, sic occurri. Cic. de Fato 41.
Occurrere, & se offerre. Cic. 3. de Orat. 189. Neque vos pæon aut herous ille conturbet, ipsi occurrent orationi, ipsi, inquam, se offerent, & respondebunt non vocati.
Occurrere malevolentiæ hominum, i. e. Obsistere. Cic. 11. Fam. 11. Malevolentiæ hominum in me, si poteris, occurres. Pers. 3. Sat. 64.
— venienti occurrite morbo.
Consiliis Catilinæ occurri & obsisti. Cic. 3. in Catil. 17.
Res vera occurrit falsæ rationi. Lucret. lib. 3. 515.
Satietati aurium, animorumque est occurrendum. Cic. 6. Verr. 105.
Varietas satietati occurrit. Cic. in Orat. 174.
Fortuna occurrit sæpe imprudenti. h. e. Adversatur. Propert. lib. 1. 20. 3.
Occurrit pernionibus herba hæc, pro Sanat perniones, vel prohibet ne veniant. Plin. lib. 26. cap. 7. Cuicunque sanguinis vitio intus occurrit succus quinquefolii. Ibid. cap. 8.
Occurrere, pro Ultro offerre se & obviam venire. Cic. pro Dejot. 11. de misericordia loquens, Solet supplicibus ipsa, & calamitosis, nullius oratione evocata, occurrere.
Occurrere [ἐπέρχεσθαι] res aliqua dicitur, quæ in mentem venit. Cic. de Senect. 2. Sed mihi quum de senectute aliquid vellem scribere, tu occurrebas dignus eo munere. Idem pro Milon. 25. Occurrebat mancam ac debilem Præturam suam futuram Consule Milone.
Occurrere & Incidere dicuntur res. Cic. 2. de Orat. 147. Ubi enim locum omnem cogitatione sepseris, si modo usum rerum percallueris, nihil te effugiet, atque omne quod erit in re occurret atque incidet.
In mentem venire & occurrere. Cic. 4. de Finib. 47. Hoc igitur quæritis omnes, & hi qui quodcunque in mentem veniat, aut quodcunque occurrat, se sequi dicent, &c.
Ostendere se nobis & occurrere dicitur res aliqua. Cic. 2. de Orat. 151. Omnes enim sive artis sunt loci, sive ingenii cujusdam atque prudentiæ, qui modo insunt in ea re, de qua scribimus, inquirentibus nobis, omnique acie ingenii contemplantibus ostendunt se & occurrunt.
De nostro itinere in utramque partem permulta mihi occurrunt. Cic. 15. Att. 25.
Occurrit animo, vel animis, h. e. Succurrit, & in mentem venit. Cic. 4. Acad. 15. Si id quod officii sui sit, non occurrit animo, nihil unquam omnino aget. Liv. 23. 48.
Occurrant animo pereundi mille figuræ. Ovid. 10. Epist. 81.
Visa quietis menti occurrunt tranquilla atque veracia. Cic. 1. de Divin. 61.
Occurrere, Offerri. Cic. Occurrebat tibi oratio. i. e. Offerebat se, ut ait Perottus.
Occurrebant oculis tot paludes, tot etiam campi. Columel. lib. 2. cap. 2.
Tellus nulla occurrit. Virg. 5. Æn. 9.
Occecurri, Præteritum antiquum, pro Occurri. Ælius Tubero apud Probum, Si generalis species occecurrit. V. Gell. lib. 7. cap. 9.

Occurritur, Impers. [ἀνθίσταται] Obsistitur, resistitur, repugnatur. Cic. 2. Off. 7. Occurritur autem nobis, & quidem a doctis & eruditis, quærentibus satisne constanter facere videamur, qui quum percipi nihil posse dicamus, &c.
OCCURRENS, entis. Partic. [ἀπαντῶν] ut, Imago sæpius occurrens. Virg. 6. Æn. 695.
OCCURSIO, ōnis. f. Sidon. 7. Epist. 10. Culpa raræ occursionis.
OCCURSUS, ûs. m. [ἀπάντησις] Ipse occurrendi actus. Plin. lib. 11. cap. 37. Dentes serrati pectinatim coeuntes, ne contritu occursu atterantur. Sic lib. 7. cap. 40. Occursus maleficorum siderum.
Ursi, leæque occursu fecere metum. Ovid. 14. Met. 260.
Rota fracta occursu stipitis. Ovid. 15. Met. 523.
OCCURSŌRIUS, a, um. Adj. Apul. lib. 9. p. 227. Elmenh. Potio occursoria.
OCCURSO, [ἀπαντάω] āre. frequentat. Currendo obviam ire. Virg. 2. Ecl. 25. — & inter agendum
Occursare capro, cornu ferit ille, caveto.
Occursare portis. Liv. 2. 45.
Occursare significat interdum Promptitudinem memoriæ. Plin. 2. Epist. 3. pr. Occursant verba: sed qualia? quæsita & exculta.
Occursare, pro Succurrere, & Venire in memoriam. Plaut. Mil. 4. 2. 56.
Quanam ab illarum? nam ita me occursant multæ, meminisse haud possum.
Occursat animo meo mortalitas. Plin. 5. Epist. 100.
Occursare numinibus, Adorare, & sacrificiis placare, & prævenire numina ne nobis noceant. Plin. in Paneg. cap. 81. pr.
OCCURSANS, antis. Partic. [ἀπαντώμενος] Lucret. lib. 5. 727.
— & una
Labitur omnimodis occursans officiensque.
OCCURSĀTIO, ōnis. f. [ἀρχαιρεσιασμός] quæ vulgo *briga* dicitur, hoc est Diligens captatio honorum, dum magnatibus aut populo occurrimus, prius quam decernatur. Cic. pro Planc. 29. Facilis est illa occursatio, & blanditia popularis. Idem pro Milon. 96. Vestras vero, & vestrorum ordinum occursationes, studia, sermones, quemcunque casum fortuna dederit, secum se ablaturum esse dicit.
OCCURSĀTOR, ōris. m. Auson. Eidyll. 2. 25.
Non occursator, non garrulus, &c.
OCCURSĀTRIX. īcis. f. Festus in voce Spinthyrnix.
OCCURSĀCŬLUM, i. n. Quicquid inopinato occurrit. Apul. Apol. p. 315.
OCCURSĬTO, āre. Aliud frequentat. Solin. cap. 38. de Elephantis, Si confertis pecoribus occursitent.

O C E

OCEĂNUS, [Ὠκεανός] Proprium nomen Dei, Tethyos conjugis. Ovid. 2. Met. 510.
Genitor Nympharum Oceanus. Catull. in Gallium, 85. 6.
Oceanus & Salacia cœli satu terræque conceptu generati & editi. Cic. de Univers. 35.
Item, Ejus de quo Martial. lib. 3. 95.
Et sedeo, qua te suscitat Oceanus.
OCEĂNUS, i. m. [ὠκεανός] Mare dicitur, quod universam circuit terram. Augustin. Mari magno cingitur terra, qui vocatur Oceanus, de quo influit quoddam exiguum in medium terrarum, & facit ista maria nota nobis, quæ navigiis frequentantur. Dictus Oceanus ab ὠκύς, quod est velox, testibus Solino & Servio. Quod & neutro genere Oceanum dicitur, præsertim si Mare sequitur, ut Caper & Probus testantur. Undarum vero illarum illa proruptio interfluentis Oceani, læva Europam facit, Lybiam dextra, & montibus utrinque concluditur. Nam Europa Calpe, Africa Abyla montes dispescitur, qui utrique, quod eminentes essent, dici columnæ Herculis meruerunt, quod (testimonio vetustatis) laboris Herculei limes in illis sit consecratus. Falsam autem illam opinionem velocitatis maris, Lusitani, id est Portugallesii hac nostra ætate deprehenderunt. Nam Columbus Navarchus, ultra Gades Oceanum ingressus, ultra Torridam zonam penetravit per Oceanum ad Indos, usque ad Beatorum insulas. Suidæ deduci videtur ab α privativa particula, & κεῖν, quod est χωρεῖν, mutata α in ω.
Et quamvis nomen sit proprium Oceanus, aliquando tamen pro appellativo ponitur, quando partes ejus significat. Nam a litoribus plerumque accipit nomen, ut Atlanticus, Gaditanus, Arabicus, Persicus, Indicus, &c.
Poetæ Oceanum pro quocunque mari usurpant. Virg. 2. Æn. 250.
— & ruit Oceano nox.
Æquor Oceani. Virg. 1. Georg. 246.
Amnes Oceani. Virg. 4. Georg. 233.
Aperta. Tacit. 2. Ann. 23. Disjecitque naves in aperta Oceani.
Ostium, Fretum Gaditanum. Cic. pro Lege Manil. 33. Nunc nullam intra Oceani ostium prædonum navem esse audiatis?
Belluosus. Hor. 4. Carm. 14. 48.
Circumvagus. V. CIRCUMVAGUS.
Refusus, i. e. Refluus. Virg. 7. Æn. 225. Servius.
Ruber, Mare Erythræum. Hor. 1. Carm. 35. 30.
Soles se tingant Oceano. Virg. 2. Georg. 481.
Mare, quod Oceanum appellatis. Cic. de Somn. Scip. 15. Al. Quem.
Oceanus, Solium vastum in balneis, & omnino lacus alveusque major, eo nomine, vel ab amplitudine vocatus, vel a lavantium quoque strepitu, & marino quasi æstu. Lampridius in Alex. Sev. cap. 25. Oceani (inquit) solium primus inter principes appellavit, quum Trajanus id non fecisset, sed diebus solia deputasset. Nam thermarum magnitudo Romæ quanta fuerit, Ammianus docet lib. 16. quum inquit, Lavacra in Urbe in modum provinciarum exstructa.
OCEANĪTIS, idis. patronym. f. [Ὠκεανῖτις] dicitur filia Oceani. Virg. 4. Georg. 341.
Clioque & Beroe soror, Oceanitides ambæ.
OCELLĀTUM, i. n. Genus avellanæ, nucularumque, quæ ocellorum quandam præ se speciem & rotunditatem ferunt. Hac voce usus est Tranquillus in Aug. cap. 83. quum scribit Augustum solitum esse cum pueris minutis ludere ocellatis, nucibusque. Quanquam non ignoro quam diversa de Ocellatis Grammatici sentiant, & ut in re ignota emendationem comminiscantur, ac modo Castellatis, modo Oscillis, modo Ossilatis, vel Ossiculatis, vel Ossiculis reponant. Sed Turnebus Advers. 3. 18.

Digitized by Google

Ocellatis probat, quam vocem a Varrone mutuo sumpsisse Tranquillum existimat. Sic enim auctore Nonio 3. 138. scripsit in Marcipore,

Altera exorat patrem libram ocellatorum.

Altera virum semodium margaritarum. Lapillos teretes esse putat Torrentius, quibus pueri ludunt. Cui & Casaub. in Suet. assipulatur.

OCELLUM, [Ὄκελλον] Hispaniæ Tarraconensis urbs, Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Vulgo *Otero de rey.*

OCELLUS, pr. br. V. OCULUS.

OCELLUS LUCĀNUS, [Ὄκελλος ὁ Λευκανὸς] pr. prod. Philosophus Pythagoricus, cujus exstat de Universi natura liber. Meminit Laert. lib. 8. Segm. 80. ubi Menag. V.

O C H

OCHA, æ f. Anser dicitur. Composita dictio ex Græcorum masculino articulo, quod est ὁ, & χὴν, anser. Sic enim nostri componentes ὁ cum χὴν & in recto ν abjicientes, Ocha dixerunt. quod integrum nomen Itali retinent. [Immo Auca, unde & Gallorum *Oye.* V. Cangii Glossar.

OCHESIUS, Ætolorum dux, vir longe præstantissimus, qui in bello Trojano interemptus est. Auctor Homerus.

OCHNUS, Mantûs filius, qui Mantuam condidit. V. OCNUS.

OCHRA, [ὤχρα] Cretæ, sive lapidis species, quæ fit exusta rubrica in ollis novis luto circumlitis. Plin. lib. 35. cap. 6.

OCHTHOS, [ὄχθος] Limbus vestis muliebris. Polluci lib. 7. cap. 11. Lexici concinnatori ὀχθοιβὸς appellat. Aliud enim illi significat ὄχθος, nempe Onus, cumulum, collem, locum invium. V. Suid. Hesych. Etymol.

OCHOS, [Ὦχος] Fluvius, qui in Oxum influit, Bactrianamque claudit ab Occasu. Plin. lib. 6. cap. 16. Idem lib. 31. cap. 7. Præterea apud Bactros amnes Ochus & Oxus. ex appositis montibus deferunt salis ramenta. Item Artaxerxis filius, Persarum rex; de quo V. Diod. Sicul. 17. 5. & Ælian. Hist. Varr. 6. 8.

O C I

OCIMUM, OCINUM, V. OCYMUM.

OCIUS, OCIOSUS, OCIOR, V. OTIUM.

OCIOR, OCISSIMUS, OCITER, OCIUS, V. OCYUS.

O C N

OCNUS, [Ὄκνος] Is est, inquit Servius, quem in Bucolicis Virgilius Bianorem dicit, Mantuæ conditor. Cujus etiam meminit 10. Æn. 198.

Ille etiam patriis agmen ciet Ocnus ab oris, &c.

Ocnus (si Latine interpreteris, significat Pigrum) vir quidem fuit, quem effinxerunt pictores apud inferos sedentem & torquentem funem, astantem autem illi asinam statim devorantem quod ab illo tortum fuit. V. proverbium apud Erasmum, Torquet piger funiculum. Miror autem Erasmum nescio quo modo, nunc Ocnon onon conjungere, & asinum pigrum interpretari, nunc Ocnon hominem esse dicere, cui astet asina, quæ quidem vera est sententia. Ut autem Ocnon de asino etiam dici putaret, permotum eum puto hoc Propertii carmine lib. 4. 3. 21.

Occidat, immerita qui carpsit ab arbore vallum:

Et struxit querulas raucus per ossa tubas.

Dignior obliquo funem qui torqueat Ocno,

Æternusque tuam pascat, aselle, famem. Hos versus exponit Turnebus his verbis, Pictus fuerat, ut Plinius (35. 11.) scribit, a Socrate (pictore) piger, qui appellatur Ocnos, spartum torquens, quod asellus arrodit. Quis autem non videt magnæ pigritiæ fuisse in torquendo sparto laborare, nihilque proficere, rodente quicquid tortum erat asino, nec tamen abigendi asini laborem suscipere? Sed alium in sensum dici videtur a Propertio, de eo qui supplicio non dissimili Danaidum pœnæ afficitur, aut qui in ignem lanam trahit, qui scilicet perpetuo sine effectu laborat, quomodo apud inferos Ocnon puniri opinio erat, ut existimo. Hactenus ille.

O C Q

OCQUINISCO, [κύπτω] ĕre. Inclinare, inquit Nonius 2. 600. Pomponius Prostibulo, Ut nullum civem pædicavi per dolum, nisi ipsus orans ultro qui ocquinisceret. Idem Pistore, Nisi nunc aliquis subito obviam occurrit mihi, qui ocquiniscat, quo compingam terminum in tutum locum. conf. CONQUINISCO.

O C R

OCREA, æ. f. [κνημίς] Calceamenti genus: dicta quod crus tueatur; vel quod, Varrone auctore lib. 4. de L. L. 24. opponatur ob crus; vel quod sit inæqualiter tuberata, ut ait Festus. Apul. Hic galea caput, ille crura ocreis involvit. Liv. 9. 40. Et sinistrum crus ocrea tectum.

Læves ocreas electro, auroque recocto. Virg. 8. Æn. 624.

OCREĀTUS, a, um. Adj. [κνημιδωτός] Qui ocreis calceatus incedit. Plin. lib. 19. cap. 2. Ad reliquos usus laboriose evellitur ocreatis cruribus, manibusque tectis manicis, convolutum ossei ligneisve conamentus.

In nive Lucana dormis ocreatus. Hor. 2. Serm. 3. 234.

OCRICŬLUM, i. n. [Ὀκρίκλοι] Oppidum Italiæ, in monte situm, quod Strabo inter Sabinos ponit, Plinius inter Umbros. Sunt qui Otriculum scribant, sed corrupte, ut docti putant. hinc

OCRICULĀNUS, a, um. Adj. ut,

Ocriculana tribus. V. TRIBUS.

Ocriculani populi. Plin. lib. 3. cap. 14.

OCRINUM, Britanniæ promontorium, teste Ptolemæo lib. 2. cap. 3. quod vulgo *Lizard point.*

OCRIS, is. f. [ἄκρις] Mons confragosus apud Festum.

OCRĪSIA, æ. f. [Ὀκρισία] Publii Corniculani uxor, Servii Tullii mater. Ovid. 6. Fast. 627.

Namque pater Tulli Volcanus, Ocrisia mater. Al. Ocresia. V. Heins. not.

O C T

OCTĂEDRUM, i. n. [ὀκτάεδρον] Figura est solida, quæ octo triangulis æqualibus, & æquilateris continetur. Euclid. 11. Element.

OCTANS, V. OCTO.

OCTAVIA gens, [Ὀκταουΐα γενὰ] Octaviam gentem Velitris olim fuisse præcipuam scribit in Augusto pr. Suetonius. Ea vero a Tarquinio Prisco rege in Senatum lecta, & a Ser. Tullio inter Patricios cooptare, procedente tempore ad plebem se contulit. Longo deinde intervallo a C. Cæsare, Cassia lege, in patriciatum revocata est. Auctor hujus gentis, qui quidem primus magistratum populi suffragio adeptus sit, Cn Rufus perhibetur a Suetonio. Is quæstorius mortuus est. ejus vero filius primus ex hac familia Consul est factus, cujus rei auctor est Cicero libro 1. de Off. 138. Cn. Octavio, inquit, qui primus ex illa familia cos. factus est, honori fuisse accepimus, quod præclaram ædificasset in palatio, & plenam dignitatis domum: quæ quum vulgo viseretur, suffragata domino, novo homini, ad Consulatum putabatur. Et 2. Philipp. 4. Cn. Octavii, clari & magni viri, qui primus in eam familiam, quæ postea viris fortissimis floruit, attulit Consulatum, statuam videmus in Rostris. Atque hæc de prima Octaviæ gentis familia. Altera vero nullis neque rebus gestis, neque honoribus floruit. Testis est ipse Augustus, qui nihil amplius, quam equestri familia ortum se scribit, vetere ac locuplete, & in qua primus Senator pater suus fuerit, quem pro Prætore Macedoniam provinciam obtinuisse, Cic. ad Q. frat. satis dilucide ostendit. V. Suet. l. c. cap. 3.

Ex hac Octavius Augustus natus est, M. T. Cicerone, C. Antonio coss. cui infanti cognomen Thurino inditum est, in memoriam majorum originis. Postea C. Cæsaris, & deinde Augusti cognomen assumpsit: alterum testamento majoris avunculi, alterum Munatii Planci sententia. Hæc & plura vide apud Suetonium, in ipsius Octavii vita.

Satis animi, auctoritatis parum in Octavio erat. Cic. 16. Att. 16.

Statuam in foro, locum in Senatu, summum honorem ante tempus decrevit Octavio Senatus. Cic. ad Octav.

Vindex libertatis Romanæ Octavius. Cic. ad Octav.

Octavius patrem appellat Ciceronem. Cic. 16. Att. 7.

Octavius tanquam in dotali matrimonio Rempub. testamento legatam obtinuit. Cic. ad Octav.

Octavius Mamilius, [Ὀκταούϊος Μαμίλιος] alius fuit, cum quo A. Postumius Dictator bello Tusculano dimicavit, ut scribit Cic. 2. de Nat. Deor. 6. De eo meminit & scribens 9. Att. 10.

Alius Octavius Marsus fuit, sceleratus latro, de quo Cic. 11. Philipp. 4.

Cn. Octavius a Lucio Cinna suo collega interfectus. Pedianus in Orat. pro M. Scauro. V. supra.

Octavius Avitus & Pœtelius Faustinus, furta Virgilii adnotarunt, notantes unde quæque carmina surripuerentur, ut ait Servius. Fecit & hoc idem Macrobius.

Octavius item alius fuit poeta, cujus meminit Hor. 1. Serm. 10. 81.

Plotius, & Varius, Mæcenas, Virgiliusque,

Valgius, & probet hæc Octavius optimus, atque

Fuscus, &c. V. P. Vict. Variar. lect. lib. 24. cap. 7. & Cruqu. not.

OCTAVIUS, a, um. Adj. ut

Octaviæ porticus duæ appellantur, quarum alteram, theatro Marcelli propiorem, Octavia soror Augusti fecit: alteram theatro Pompeii proximam Cn. Octavius Cn. filius, qui fuit Ædilis curulis, Prætor, Consul, Decemvir sacris faciendis, triumphavitque de rege Perse navali triumpho, quam combustam reficiendam curavit Cæsar Augustus. Festus.

OCTAVIĀNUS, a, um. Adj. [Ὀκταουϊανὸς] ut, Bellum Octavianum Cic. 1. de Divin. 4. Ex quo genere sæpe ariolorum etiam & vatum furibundas prædictiones, ut Octaviano bello Cornelii Culleoli, audiendas putaverunt.

Octavianus, Augusti Cæsaris cognomen fuit, inde tractum, quod ex Octaviorum gente in Juliam gentem fuerit adoptatus, quemadmodum & Africanus minor dictus est Æmilianus, quod P. Æmilii filius fuerit, a P. Cornelio Scipione adoptatus.

OCTO, [ὀκτὼ] Nomen numerale, indecl. Virg. 2. Georg. 278.

Huic a stirpe pedes temo protentus in octo.

OCTIES, Adv. quasi Octovicibus. Martial. lib. 8. 64.

Uno nasceris octies in anno. Cic. in Somn. Scip. 2. Nam quum ætas tua septenos octies solis anfractus reditusque converterit, &c.

OCTĀVUS, a, um. Adj. [ὄγδοος] ut, Octava pars. Plin. lib. 6. cap. 33.

Circiter horam octavam. Hor. 1. Epist. 7. 47.

Sapientum octavus. Hor. 2. Serm. 3. 296.

OCTAVUM, tanquam Adverbium positum, pro Octies. Liv. 6. 36. Nam præter Sextium Liciniumque, latores legum jam octavum Tribunos plebis refectos.

OCTAVA, æ. f. Vectigalis species. l. ult. C. de Eunuch.

OCTAVĀRIUS, i. m. Exactor hujus vectigalis. l. 8. C. de vectig.

OCTANS, antis. m. V. Tetrans, in TETRA.

OCTŌNUS, a, um. Adj. [ὀκτὼ] ut, Octonis annis pariunt capræ. Plin. lib. 8. cap. 50. Et cap. 32. Octonis mensibus ferunt partus. de cervis. i. e. Octo mensibus singulæ.

Annis octonis integer. Ovid. 5. Met. 50.

Idus octonæ. Hor. 1. Serm. 6. 75.

Octonæ partes. Varr. de L. L. lib. 8. 23.

OCTONĀRIUS, a, um. Adj. Plin. lib. 31. c. 6. Fistulas denûm pedum longitudinis esse legitimum est. Et si quinariæ erunt, sexagena pondo pendere: si octonariæ, centena: si denariæ, centena vicena: ac deinde ad has portiones. De aquis per fistulas ducenda. i. e. Octonûm pedum.

Octonaria regula. Varr. lib. 8. de L. L. 49.

OCTŬPLUS, a, um. Adj. [ὀκταπλοῦς] Cic. de Univers. 20. Quintam inde, quæ tertiæ tripla, tum sextam octuplam primæ. Idem 5. Verr. 26. Dicis te in Decumanum, si plura sustulerit quam debitum sit, in octuplum judicium daturum esse. Damnatus octupli. V. DAMNO.

OCTUPLEX, icis. o. g.

OCTUPLĬCĀTUS, a, um. Adj. [ὀκταπλασιασθεὶς] Liv. 4. 24. Octuplicatoque censu ærarium fecerunt.

OCTUPLICĀTIO, ōnis. f. Mart. Capel. 7. 267. Octuplicatione metiri.

OCTŌBER, bris. m. [Ὀκτώβριος] Nomen mensis, dictus quod octavum locum teneat. Ausonius de Mensibus,

Septembri, Octobri, Autumnus, totoque Novembri. [Nomen est Adj. & subauditur Mensis, ut in Quintilis &c. Sic October equus, Adjective apud Fest. q. V. Sic Calendæ, Nonæ, Idus Octobres, etiam dicitur.

OCTENNIS, is. m. Qui octo annis natus est. Ammian. 18. 6.

OCTENNIUM, i. n. Spatium octo annorum.

Digitized by Google

Octĭpes, ĕdis. c. Ovid. 2. Fast. 313.
  Octipedis frustra quærentur brachia Cancri.
Octogōnus, a, um. Adj. Quod octo habet angulos. Vitruv. 1. 6.
Octojŭges, pro Octo conjuncti. Liv. 5. 2. Antea trina loca contentione summa patricios explere solitos: nunc jam octojuges ad imperia obtinenda ire.
Octussis, is. m. Nummi species ad valorem octo assium. Hor. 2. Serm. 3. 156. Quanti emptæ? parvo. Quanti ergo? octussibus. Lambinus locum hunc restituit, & recte, his verbis: Octussis numero singulari, & asses octo, unum sunt, aut certe idem valent. Itaque sic loquuntur Latini, Pisanam octusse emi, numero singulari, id est, octo assibus. Quod si quis ita loquatur, emi octussibus, numero multitudinis, inepta loquatur, nisi cum hac adjectione, verbi gratia, duobus, tribus, &c. octussibus. duo octusses autem sedecim asses valent. Idcirco scripturam vulgatam rejeci, ut corruptam & ineptam. Mihi suffragantur aliquot veteres codices, in quibus in nomine octussibus u non vacabat litura. Ex quo feci conjecturam, scriptum fuisse initio Octo assibus: deinde ab aliquo audaciore factum esse Octussibus. As autem principio nummus erat libralis æreus, & per L. scriptum notabatur. Itaque sestertius, qui duos asses & semissem valet, per duo L L & S a veteribus notabatus hoc modo L L S, non ut hodie, idque inscite, H S. Hæc ille. Sed Cl. Bentlejus Lambini hoc facinus damnat, & veram lectionem (Octussibus) postliminio revocat, & defendit. V. notas ejus in loc.
Octophŏrum, i. n. [ὀκτάφορον] Lectica quæ ab octo servis portabatur. Martial. lib. 6. 83.
  Octophoro sanos portatur, Avite, Philippus. Cic. 2. Q. frat. 9. Memini enim, quum hominem portarem ad Baias Neapoli, octophoro Aniciano, machærophoris centum sequentibus, miros risus nos edere.
Octodĕcim, Indecl. Dubitamus cum Vossio, utrum Latine dici possit necne. Saltem melius loquemur cum Cicerone Duodeviginti, aut cum Livio Decem & Octo.
Octoginta, [ὀγδοήκοντα] Cic. de Senect. 69. Arganthonius quidam Gadibus, qui octoginta regnavit annos, centum viginti vixit.
Octogēni, æ, a. Adj. [ὀγδοηκοντάς] Plin. lib. 9. cap. 51. Torpedo octogenos fetus habens invenitur. i. e. Octoginta.
Octogenæ stirpes. Columel. lib. 3. cap. 3.
Octogeni bini æris militibus dati. Liv. 10. 30.
Octogesĭmus, a, um. [ὀγδοηκοστός] aliud item Adj. Cic. de Senect. 13. Qui & uno & octogesimo anno scribens mortuus est. De Platone. Columel. lib. 5. cap. 1. Pars ducentesima octogesima octava.
Solstitia octogesima. Juven. 4. Sat. 92.
Octogies, Adv. [ὀγδοηκοντάκις] Cic. in Pison. 86. Nonne sestertiûm centies & octogies, quod, quasi vasarii nomine, in venditione mei capitis ascripseras, ex ærario tibi attributum Romæ in quæstu reliquisti?
Octogies quinquies centena. Plin. lib. 2. cap. 108. vel
Octuagies, Adv. Idem. ut apud Plin. quidem l. c. etiam Harduinus exhibet. [Valla tamen lib. 3. cap. 5. negat Octuaginta, Octuageni &c. Latine dici. Sequioris certe, non Pliniani, ævi vox videtur.
Octogenārius, a, um. Adj. Plin. 6. Epist. 33. Octogenarius senex.
Octingenti, æ, a. [ὀκτακόσιοι] Cic. 4. Acad. 81. Mille & octingenta stadia quod abesset, videbat. Et pro Planc. 60. Octingenti fere consecuti sunt.
Octingenārius, a, um. Adj. [ὀκτακόσιος] ut, Octingenarius grex. Varro 2. de Re rust. cap. 10.
Octingentēsĭmus, a, um. Adj. [ὀκτακοσιοστός] Cic. de Senect. 5. Deinde qui minus gravis esset iis senectus, si octingentesimum annum agerent, quam octogesimum?
Octodūrum, [Ὀκτόδουρον] Ptolem. lib. 2. cap. 6. Campus Gothorum alio nomine. Vulgo *Toro*: Hispaniæ Tarraconensis urbs.
  Est etiam Octodurus oppidum in Alpibus Cottiis, non procul a Centronibus, cujus incolæ Octodurenses commemorantur a Plin. lib. 3. cap. 20.

O C U

Ocŭlus, i. m. [ὀφθαλμός, ὄμμα] dictus ab occulendo, quod ciliorum tegminibus occulatur, latent enim oculi sub ciliis. Lactantius de Opificio Dei, cap. 6. Ut oculi munitiores essent ab injuria, ciliorum tegminibus, Deus occuluit: unde oculos dictos esse, Varroni placet. Ter. Adelph. 4. 5. 68.
  —Di me, pater,
  Omnes oderint, ni magis te, quam oculos nunc amo meos. De oculis vide Quintil. lib. 11. cap. 3. De gestu oculorum.
Oculi tanquam speculatores, altissimum locum obtinent, ex quo plurima conspicientes, funguntur suo munere. Cic. 2. de Nat. Deor. 140.
Oculi sunt, quorum tum intentione, tum remissione, tum conjectu, tum hilaritate, motus animorum significemus apte cum genere ipso orationis. Cic. 3. de Orat. 220.
Vestivit & sepsit oculos natura membranis tenuissimis, quas primum perlucidas fecit, ut per eas cerni posset: firmas autem, ut continerentur. Cic. 2. de Nat. Deor. 142.
Cupiditatis oculi. Cic. 2. de Lege Agrar. 25. An vos aliter existimabatis, quum ad omnia vestra pauci homines cupiditatis oculos adjecissent, non eos in primis id acturos ut ex omni custodia, &c.
Acies oculorum. Ovid. 7. Met. 584.
Acies contenta oculorum. Lucret. lib. 1. 325.
Infirmitas. V. infirmos.
Lumina. Lucret. lib. 6. 183.
Margo. Stat. 3. Silv. 2. 53.
Potentia oculi. Cels. lib. 6. cap. 6. De suffusione oculorum.
Sensus oculorum acerrimus. Cic. 2. de Fin. 52.
Vigor oculorum integer. Plin. lib. 3. Epist. 1.
Tunicæ oculi. Cels. lib. 7. cap. 7.
Visum oculorum amittere. Plin. lib. 7. cap. 50. [An Usum?
In oculis exercitus. V. in præpositionem.
In oculis præstans, pro Coram hominibus. Cic. de Senect. 12. Nec vero ille, In luce modo atque in oculis civium magnus, sed intus, domique præstantior.
Constituere aliquem in foro atque in oculis civium. Cic. 2. de Orat. 41.
Abstinentes oculi. V. abstineo.
Acres. V. acer, adj.

Acuti. Cic. pro Planc. 69.
Ardentes. Virg. 3. Georg. 505.
Argui nimis oculi, quemadmodum animo affecti sumus loquuntur. Cic. 1. de Legib. 27.
Attoniti. Claud. 2. Cons. Stil. 70.
Cærulei. V. cæruleus.
Comes oculi, Blandi. Ovid. 3. de Arte Am. 510.
Conturbatus oculus. est Qui caligat & confusius videt, laboratque ophthalmia. Scribon. Largus comp. 19. Ad conturbationes & epiphoras oculorum scio multa collyria, etsi tarda, magnos tamen effectus habere. Turnebus.
Cruentati. V. cruento.
Dexter & lævus. Lucret. lib. 4. 302.
Eminentes. Cic. in Vatin. 4.
Eruditi dicuntur oculi, Quorum judicium amussitatum examinatumque ac censorium quodammodo in perpendendis discernendisque rebus pernoscitur, nec id in legendo solum, sed in spectanda quoque pictura nobili, aut opere antiquis artificum nominibus pretioso. Cic. in Parad. 5. Aëtionis tabula te stupidum detinet, aut signum aliquod Polycleti. Mitto unde sustuleris, & quo modo habeas. Intuentem te, admirantem, clamores tollentem quum video, servum esse ineptiarum omnium judico. Nonne igitur sunt illa festiva? Sint. nam nos quoque oculos eruditos habemus. Sed obsecro te, &c.
Fessi. Virg. 5. Æn. 845.
Fideles. Hor. de Arte Poet. 181.
  Segnius irritant animos demissa per aurem,
  Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus. h. e. Fideles vocat oculos, quia certius scimus quæ vidimus, quam quæ audivimus. Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem.
Graves. Virg. 4. Æn. 688.
Humentes. Claud. 6. Cons. Hon. 266.
Ignei serpentium. Senec. Herc. fur. 4.
Immites. Ovid. 6. Met. 621.
Immoti. Ovid. 2. Met. 602.
Oculi indomiti. V. indomitus.
Inertes. Virg. 3. Georg. 523.
Infesti. V. paulo post Conspici, &c.
Intenti. V. paulo post Contemplari, &c.
Irretortus. Hor. 2. Carm. 2. 23.
  - Quisquis ingentes oculo irretorto
  Spectat acervos. i. e. Quisquis non est avarus, nec aspectu pecuniæ magnopere movetur. Nam qui pecuniæ est avidus & studiosus, ad ejus acervos subinde retorquet oculos, ac pæne strabus efficitur, nec sic ab ea avelli potest, quin oculos sæpenumero reflectat, ut eam respiciat. Eum igitur dicit, cui pecuniæ aspectus oculos non depravat, nec strabos reddit, quod magnæ aviditatis est argumentum. Lambinus vero sic, Oculo irretorto, id est, qui ingentes auri acervos ita spectat, ut oculos suos nullam in aliam partem reflectat, aut retorqueat: qui aurum rectis oculis intueri potest: cujus ea est oculorum animi acies, ut auri splendore non offendatur, neque præstringatur, id est, qui ita aspicit, ut non concupiscat, aut corrumpatur. Est autem metaphora ducta ab his, qui oculorum vitio lucem aspicere non possunt: sed oculos ab ea demovere, atque in aliam partem deflectere coguntur. Utitur eadem similitudine Cicero ad Brut. 18. cujus initium, Quum sæpe te litteris, &c. [Multum laborant omnes Horatii interpretes in hoc loco, neque quicquam tamen expediunt, decepti falsa nimirum lectione. Nam pro eo, quod vulgo legitur,
  — populumque falsis
  Dedocet uti
  Vocibus, regnum & diadema tutum
  Deferens uni, propriamque laurum,
  Quisquis &c. Legendum omnino est, Deferentem, ut ad Populum referatur, cui Virtus falsas voces, i. e. Opiniones de beatitudine, quasi nimirum hi soli eadem summa, quam sub Regni periphrasi poëta intelligit, fruantur, qui ingentibus pecuniarum acervis quasi custodes appositi sunt. Verbis enim ultimis Avarum omnino, nequaquam vero contemptorem opum, describi luce clarius apparere puto. Quod & omnia illa auctorum loca, quæ huc, ut contrariam sententiam astrueret, Jo. Clericus congessit, pulcre confirmant. V. Art. Crit. P. 1. C. 2. §. 1. 11.
Labentes. Quintil. in proœm. lib. 6. de filio moriente.
Limi. V. limus.
Liventes. Claud. 1. in Ruff. 138.
Loquaces, Qui notis assignandis vim habent vocis. Tibul. lib. 2. 6. 41.
Lubrici & mobiles. Cic. 2. de Nat. Deor. 142.
Ludibundi. Gell. lib. 3. cap. 5. Quum vocem ejus infractam, capillumque arte compositum, & oculos ludibundos, atque illecebræ voluptatisque plenos videret.
Madentes. Stat. 6. Theb. 622.
Maligni. Virg. 5. Æn. 654.
Melliti. Catull. ad Juventium, 46. 1.
Minaces. Lucan. lib. 2. 26.
Modesti. Ovid. 2. Amor. 4. 11.
Molles. Ovid. de Rem. Amor. 340.
Nigris oculis decorus. Hor. 1. Carm. 32. 11.
Nitentes. Virg. 1. Æn. 232.
Obliquus. Hor. 1. Epist. 14. 37.
Patentes. Lucret. lib. 3. 655.
Perversi. Cic. 1. de Nat. Deor. 80.
Putres, i. e. Nimio potu marcentes, & libidine resoluti. Hor. 1. Carm. 36. 18. Acron.
Scabri. Cels. lib. 6. cap. 6. Ad oculos scabros collyria.
Sequaces. Stat. 1. Theb. 500.
Sicci. Quintil. lib. 6. cap. 2. Siccis agenti oculis lacrimas dabit? Hor. 1. Carm. 3. 18.
Superbi. Ovid. 6. Met. 169.
Torvi. Ovid. 5. Met. 92.
Truces. Senec. Œdip. 12.
Veloces. Hor. 2. Serm. 5. 55.
Venusti oculi, candiduli dentes, color suavis. Cic. 5. Tusc. 46.

Vigilan-

Digitized by Google

Vigilantes, vel vigiles. Virg. 5. Æn. 418.
Vitiosi, & cæci. Senec. de Benef. lib. 5. cap. 8.
Abacti oculi. Stat. 1. Theb. 104. De caligine loquitur.
Abire ab oculis. V. ABEO.
Abesse ab oculis. In ABSUM.
Accipere oculis. In ACCIPIO.
Accipere noctem oculis. In NOX.
Adducere ante oculos. In ADDUCO.
Adjicere oculum alicui rei. Cic. 4. Verr. 37. Partim plane videbant adjectum esse oculum hæreditati.
Sic 'Οφθαλμιᾶν, Vide Thesaurum. H. St.
Adspicio. V. ASPICIO.
Advertere oculos templis. Claud. Conf. Prob. & Olyb. 196.
Agnoscere oculis. V. AGNOSCO.
Agere aliud oculis. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Alliciendus amor omnibus est oculis. Ovid. 3. de Arte Am. 510.
Amare aliquem plus suis oculis. Catull. ad Calvum, epigr. 3. 5.
Amittere oculos. In AMITTO.
Angere oculos. In ANGO.
Aperire oculos ad puniendum aliquem. Cic. pro Milon. 86.
Ardent oculi. Cic. 6. Verr. 148. De iracundo.
Aspicere oculis. Cic. pro Domo 110. Quem satis mirari, quibus oculis aspicere audeas, non queo.
Aspicere æquis oculis. Virg. 4. Æn. 372.
Aspiciunt justis oculis superi mortalia. Ovid. 13. Met. 70.
Aspicere limis, vel intueri. V. LIMUS.
Astare ante oculos. Virg. 3. Æn. 150.
Attollere graves oculos. Virg. 4. Æn. 688.
Attollere humo. Ovid. 2. Met. 448.
Attollere adversus. V. ATTOLLO.
Avertere oculos omnium in se. V. AVERTO.
Avertere ab aliquo. Ovid. 2. Met. 770.
Avertere ab vel ex oculis. In AVERTO.
Cadentes oculi morte. Stat. 3. Silv. 5. 39.
Caligant oculi. Lucret. lib. 3. 157.
Capti oculis talpæ. Virg. 1. Georg. 183.
Capere oculis regionem. Plaut. Pseud. 2. 2. 2.
Capessere oculis. V. Capesso in CAPIO.
Conspici oculis infestis. V. CONSPICIO.
Cernere aliquid oculis. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Cernere profanis sacra. Ovid. 3. Met. 710.
Cernere oculis & animo. Cic. 3. de Nat. Deor. 49.
Circumferre oculos. Sil. lib. 11. 262.
Circumferre superbos. Ovid. 6. Met. 169.
Circumlinere oculum. V. CIRCUMLINO.
Circumspexit oculis agmina. Virg. 2. Æn. 68.
Claudere oculos morientis. Ritus antiquus, de quo V. Virg. 9. Æn. 487. & Val. Max. 2. 6. 8. & infra Comprimere, Operire, Premere oculos.
Cohibere oculos. In COHIBEO.
Collimare oculis. In COLLIMO.
Collustrare oculis. In COLLUSTRO.
Compingere oculos. In COMPINGO.
Comprimere oculos alicujus. Ovid. 1. Epist. 101. & Epist. ad Liv. 160.
Configere cornicum, Adagium. In CONFIGO.
Conjicere oculos in aliquem. Cic. pro Cluent. 54.
Conjecit oculos in hostem. Virg. 12. Æn. 483.
Conscelerare oculos videndo. Ovid. 7. Met. 34.
Contemplari intentis oculis. In CONTEMPLOR.
Contemplari lynceis. V. LYNX.
Contrectari oculis. Tacit. lib. 3. Ann. 12.
Convisere omnia loca oculis. Lucret. lib. 2. 357.
Corrumpere oculos. In CORRUMPO.
Dejicere ab aliqua re. Cic. 1. Philip. 2. Nec vero usquam discedebam nec a Republica dejiciebam oculos.
Dejecti in terram. Quintil. lib. 1. cap. 11. Ter. Eun. 3. 5. 13.
Demisere oculos omnes. Ovid. 15. Met. 612.
Deponere putres oculos in aliquam. Hor. 1. Carm. 36. 18. V. supra Putres.
Devorare aliquid oculis, i. e. Avidissime intueri & optare. V. DRAUCUS.
Effodere oculos. V. EFFODIO.
Diriguere oculi. Ovid. 14. Met. 754.
Distorquens oculos. Hor. 1. Serm. 9. 65.
Dolent oculi quoties aliquid videmus, quod videre nolumus. Ter. Phorm. 5. 9. 64.

Vin' primum hodie facere, quod ego gaudeam, Nausistrata?
Et quo tuo viro oculi doleant?

Erigere oculos, & Recondere. Ovid. 4. Met. 145.
Eripiat quivis mihi citius oculos, quam &c. Hor. 2. Serm. 5. 35.
Eruitur oculos Gryneus. Ovid. 12. Met. 269.
Everberare. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Exempti. Lucret. lib. 3. 369.
Expellere somnum oculis. Stat. 4. Silv. 6. 14.
Expilare genis oculos. Ovid. 13. Met. 562.
Exsculpere oculum, quod & Eruere dicitur. Ter. Phorm. 5. 8. 96.
Exsiliunt. Ovid. 12. Met. 252.
Extulit oculos ad sidera. Virg. 2. Æn. 687.
Fascinat oculus agnos mihi teneros. Virg. 3. Ecl. 103. De fascino oculorum, V. Barth. & Ulit. ad Gratii Cyneget. v. 406. Turneb. Advers. 9. 28. vel Casaub. ad Pers. p. 202.
Ferire oculos. V. FERIO.
Ferre oculos passim per cuncta. Virg. 2. Æn. 570.
Ferre aliquem in oculis, Carissimum habere. Cic. de Arusp. Resp. 48. Idem 3. Q. frat. 1. 3. conf. mox Gestare in.
Fixi solo oculi. Virg. 1. Æn. 486.
Flectere. Ovid. 8. Met. 695.
Fodere. Senec. OEdip. 12.
Fœdare lacrimis. Tibul. lib. 2. 6. 43.
Fulgentes oculi lucidum. Hor. 2. Carm. 12. 15.
Furari labori fessos oculos. Virg. 5. Æn. 845.
Gestare in oculis, ut In oculis esse, aut Ferre: pro Valde Amplecti & amare. Ter. Eun. 3. 1. 11.
Gignere dolorem oculis. Lucret. lib. 4. 332.
Gravati in morte. Ovid. 4. Met. 145.
Habere acres atque acutos. Cic. pro Planc. 66.
Habere alicujus oculos in suis oculis: pro Videre, quid ille velit, aut imperet. Plaut. Pseud. 3. 2. 68.
Habere aliquid in oculis, pro Semper ad aliquid intentum esse, ut interpretatur Budæus. Quintil. lib. 16 cap. 5.
Habitant oculi in vultu. Cic. 12 Philip. 2. Hic etiam fautores Antonii, quorum in vultu habitant oculi mei, tristiores videbam. h. e. A quibus contuendis non dimoventur oculi mei.
Hærere oculis. Virg. 1. Æn. 721.
Haurire oculis, Videre. Virg. 4. Æn. 661.
Hebetare oculos. Plin. lib. 20. cap. 6.
Jacere ante oculos. Lucret. lib. 1. 62.
Jactare oculos nimium. Lucret. lib. 4. 1133.
Incitare oculos alicujus. Ovid. 3. Met. 431.
Incurrere in oculos, i. e. Visu offendere. Cic. 12. Att. 21. Quid mihi cum foro sine judiciis, sine curia, in oculos incurrentibus iis, quos æquo animo videre non possumus?
Inferre oculos. V. INFERO.
Inflectere oculos aliquorum. V. INFLECTO.
Intendere oculos, Fixis oculis intueri. Plin. lib. 2. Epist. ult. pr.
Intueri aliquid acrioribus. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Invadere in oculos. V. INVADO.
Judicare oculis. V. JUDICO.
Jurare per oculos. Plaut. Men. 4. 9. 1. Ovid. 2. Amor. 16. 43.
Labentes languore. Catul. de Berecynth. 61. 37.
Laceratus. Lucret. lib. 3. 409.
Lacrimare coacti discunt. Ovid. 1. Amor. 8. 83.
Lædere oculos. Hor. 1. Epist. 2. 38.
Leges invitis oculis hæc mea verba. Ovid. 17. Epist. 4.
Limare obliquo commoda alicujus. Hor. 1. Epist. 14. 38.
Liquentes imbrem. Stat. 5. Theb. 270.
Lucent oculi. Ovid. 1. Met. 239.
Lustrare campos oculis. Lucan. lib. 7. 799.
Micant igne. Ovid. 3. Met. 32.
Micat acribus ignis. Virg. 12. Æn. 102.
Natantes in luce. Stat. 2. Theb. 638.
Negavi me credere, renuente oculo. Ovid. 17. Epist. 89.
Obducere tenebræ oculos. Lucan. lib. 3. 735.
Oberret turba meos oculos. Senec. Herc. fur. 13.
Obire oculis. In OBEO.
Obliquare oculos. Ovid. 7. Met. 412.
Obtinere oculis utilitatem. Plaut. Epid. 5. 1. 28.
Obversari oculis. In OBVERSOR.
Obversatur mihi ante oculos Reip. dignitas. Cic. pro Sext. 7.
Operire oculos morientibus. Plin. 11. 37. V. OPERIO. conf. Ovid. 3. de Arte Am. 743. & supra Claudere oculos.
Pascere. Ovid. 3. Amor. 2. 12.
Pascere oculos, animumque exsaturare cruciatu atque supplicio alicujus. Cic. 7. Verr. 64.
Pascunt colores oculos. Lucret. lib. 2. 419.
Patiuntur oculi. V. PATIOR.
Percurrere aliquid veloci oculo. Hor. 2. Serm. 5. 55.
Perlegere aliquid oculis. Virg. 6. Æn. 34.
Perterget aure oculos nostros. Lucret. lib. 4. 253.
Ponere aliquem ante. Cic. 2. de Lege Agrar. 52.
Ponere in oculis. Cic. 1. Q. frat. 1. 2.
Prædiscere oculis colores terræ. Virg. 2. Georg. 255.
Premere alicujus, Comprimere morientis. Virg. 9. Æn. 487.
Premi oculum supercilio. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Proponere vitam cujusdam ante oculos suos. Cic. pro Sull. 52.
Prosequi oculis abeuntem. Ovid. 5. Epist. 55.
Rapit nos oculos mentemque. Stat. 9. Theb. 40.
Referre oculos sensusque aliquo. Valer. 6. Argon. 580.
Referre ora & oculos in aliquem. Virg. 12. Æn. 657.
Reflectere. Ovid. 7. Met. 341.
Restituere alicui oculos. i. e. Visum. Suet. Vesp. cap. 7.
Restituere in sedem suam. Cels. lib. 6. cap. 6.
Retorquere oculos. Ovid. 10. Met. 686.
Revocare alicujus. Ovid. 16. Epist. 232.
Rigare fletu. Senec. Medea. 6.
Satiare amore. Propert. lib. 2. 15. 23.
Scintillant oculi. Pers. 3. Sat. 117.
Sequi scripta oculis. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Sevocare ab oculis mentem. Cic. 3. de Nat. Deor. 2.
Spargere oculos, est Oculos huc illuc convertere. Pers. 5. Sat. 33.
Statuere aliquem ante. Cic. 1. de Orat. 45.
Subjicere. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Subrisit limis ocellis. Ovid. 3. Amor. 1. 33.
Subsiduos oculi. Cels. lib. 2. cap. 6.
Succumbunt. Ovid. 1. Met. 714.
Suffusus oculos lacrimis. Virg. 1. Æn. 232.
Sum oculos tibi. Plaut. Pseud. 1. 2. 46.
Mollibus oculis esse dicitur, Qui facile commovetur ad lacrimas. Ovid. de Rem. Amor. 340.
In oculis esse aliquibus, i. e. Carum & gratum esse. Cic. 6. Att. 20. Publicanis in oculis sumus.
In oculis multitudinis esse. Cic. 2. Tusc. 63.
Sustulit humentes. Ovid. 11. Met. 464.
Tacuere oculi tui. Ovid. 2. Amor. 5. 17.
Temperare oculis. Curt. lib. 9. 3. pr. h. e. Abstinere a lacrimis.
Tendere oculos, Dirigere. Virg. 5. Æn. 508.
Tenere immotos. Ovid. 2. Met. 602.
Tenuere silentes inter se. Valer. 4. Argon. 189.
Tenere oculos artificum dicitur res aliqua, pro In contemplationem sui adducere. Plin. 6. Epist. 3.
Tollere oculos contra aliquem. Lucret. lib. 1. 68.
Tollere oculos, de litteris dictum, per translationem, pro Erigere oculos, velut ex languore recreatos. Cic. 16. Fam. 12. Litterolæ meæ,

sive

sive nostræ tui desiderio oblanguerunt. Hac tamen epistola, quam Acastos attulit, oculos paululum sustulerunt.
Torsit oculos ad mœnia. Virg. 4. Æn. 220.
Trajicere oculos aliquo. Lucret. lib. 4. 426.
Tueri immitibus. Ovid. 6. Met. 621.
Tueri torvis aliquem. Ovid. 5. Met. 92.
Venit somnus in oculos. Ovid. 7. Met. 155.
Versari ante oculos. Cic. pro Milon. 61.
Vestigare oculis, cui opponitur Reperire. Virg. 6. Æn. 145.
Videre oculis. Ter. Hec. 5. 4. 22.
Nam nunquam ante hunc diem meis oculis eam, quod nossem, videram.
Videre inunctis. Hor. 1. Serm. 3. 25.
Videre siccis aliquid. Hor. 1. Carm. 3. 18.
Volitare ante oculos quorundam. Cic. 2. de Lege Agrar. 58.
Volvere oculos huc illuc. Virg. 4. Æn. 363.
Volvere per singula. Virg. 8. Æn. 618.
Volveos intentos oculos. Virg. 7. Æn. 251.
Urget quies dura oculos. Virg. 10. Æn. 745.
Urget inertes stupor. Virg. 3. Georg. 523.
Usurpare aliquid oculis. Lucret. 1. 300.
Uti oculis. Plaut. Epid. 1. 1. 4.
Ocule mi, blandientis vox. Plaut. Curc. 1. 3. 47. Bene vale, ocule mi. conf. Suet. de Clar. Rhet. cap. 5.
Oculus, pro Re præstantissima. Justin. 5. 8. 4. Negarunt se Spartiani ex duobus Græciæ oculis alterum eruturos. scil. Athenas. Cic. quoque 3. de Nat. Deor. 91. Critolaus evertit Corinthum, Carthaginem Hasdrubal. Hi duo illos oculos oræ maritimæ effoderunt. Nec absimile est illud ejusdem pro Lege Manil. 11. Legati quod erant appellati superbius, Corinthum patres vestri, totius Græciæ lumen, exstinctum esse voluerunt. conf. infra OCELLUS.
Oculi, dicuntur etiam in arborum surculis unde germinant. Cato R. R. cap. 6. Ibi oculos arundinis pedes ternos alium ab alio serunto. Columel. lib. 3. cap. 18. Et reliqui duo vel tres fructuarii oculi penitus in terram deprimuntur. Idem 11. 2. Radicibus etiam oculos tribuit. Plin. lib. 7. cap. 20.
Imponere oculos: quod & Inoculare dicitur. Virg. 2. Georg. 73.
Nec modus inserere, atque oculos imponere simplex.
Mundi oculus, Sol. Ovid. 4. Met. 228.
Oculi, de stellis. Plin. lib. 2. cap. 5. Inde tot stellarum collucentium illos oculos.
Oculi caudæ pavonum. Plin. lib. 13. cap. 15.
Oculi, Notæ rotundæ. Plin. lib. 8. cap. 17. Pantheris breves in candido macularum oculi.
Oculus volutæ, est Parvus ille circulus in volutæ Ionicæ centro constitutus. Vitruv. 3. 3. conf. Baldi Lex.

OCULEUS, a, um. Adj. [ὀμματώδης] Plenus oculis. Plaut. Aul. 3. 6. 19.
Quos si Argus servet, qui oculeus totus fuit.
Oculeus, per translationem, pro Perspicaci ponitur, quasi qui ex oculis constet. Apul. 2. Met. p. 124. Elmenh. Perspicaciorem ipso Lynceo, vel Argo, & oculeum totum.

OCULISSIMUS, a, um. Adj. [ὀμματώτατος] superlativum formavit Plautus in Curc. 1. 2. 28. Salve oculissime homo. h. e. Qui tam clare aspicis. Oculissimus, Carissimus, inquit Festus. Plaut. Curc. 1. 1. 17.
Salve, valuistin' usque, ostium oculissimum? Al. Occlusissimum. V. OSTIUM.

OCULĀRIS, e. Adj. Veget. Molom. 2. 17. Ocularis tunica.

OCULARĬTER, Adv. Ocularitur intueri. Sidon. 7. Epist. 14.

OCULĀRIUS, a, um. Adj. Solin. cap. 37. Cujus succus proficit ad ocularium claritatem. De Euphorbio.
Ocularia ægritudo. Solin. cap. 10. extr.
Medicus ocularius. [ὀφθαλμικός] Celsus lib. 6. cap. 6. V. Gruter. Inscript. p. 634. & p. 400. Inscr. 7.

OCULĀRIUS, i. m. Idem. Scribon. Larg. Compos. 37. Aspritudines palpebrarum desperatas a quibusdam ocularioram, paucis diebus tollit. Paulo post, Non præterit me, habere te prudentes ocularios.

OCULĀRIĀRIUS, a, um. Adj. ut, Oculariarius faber. Reines. Class. 11. Inscript. 66. conf. Lex. Pitisc. [Videtur is esse, qui Ocularia galearum fabricat, quæ Visoria vulgo vocant, de quibus idem Pitisc. V. Quanquam etiam is esse possit, qui Ocularii medicis instrumenta fabricat, nisi plane mendum est, & Arculariarius scribendum.

OCULĀTUS, a, um. Adj. [πανόπτης] Cui perspicaces sunt oculi, vel qui per totum corpus oculus habet, auctore Festo.
Male oculatus. Suet. Rhet. cap. 5. V. MALUS.
Oculatum, pro Præsenti, auctore Festo, posuit Plautus quum dixit Pseud. 1. 3. 67. Eme die cæca hercle olivum, id vendito oculata die.
Oculatus testis, Qui se vidisse dicit id quod narrat, inquit Festus. Plaut. Truc. 2. 6. 8.
Passive, qui videtur, apertus. Cic. 4. Att. 6. extr. Ne βεβίωσαι mea, quæ in agendo apparuit, in scribendo sit oculatior.
Oculatissimum locum appellat Plin. Conspicuum, lib. 34. cap. 6.
Oculatissimus, pro Apertissimo. Cæl. Calcagnin. in Orat. pro Alfonso duce Ferr. p. 531. Quis nupertime illustria & oculatissima suæ in te observantiæ ac pietatis testimonia dederit. H. St.

OCULĀTA, æ. f. Genus piscis apud Plin. 32. 7.

OCULĀTIO, ōnis. f. [ἐνοφθαλμισμός] in vitibus pro Gemmarum superfluarum defectione. Plin. lib. 17. cap. 21. Pampinationi quoque & oculationi, omnique operi facilior. Vetus exemplar hic legit Occationi.

OCULĬTUS, Adv. [ἐκ τῶν ὀμμάτων] ita dicitur, inquit Festus, ut, Funditus, penitus; quo significatur Tam carum esse quam oculos. Plaut. Frag. 1. 75.
Qui amant ancillam meam Hedyliam oculitus. V. Non. 2. 608.

OCULO, [ὀμματόω] are. Idem quod Illustro vel illumino, & quasi ex cæco oculatum facio. Tertull. in Apologet. Sed quia jam expolitos, & ipsa urbanitate deceptos, in agnitionem veritatis ocularet. Sed hoc via crediderim apud veteres inveniri. Neque enim Oculatus participium est a verbo Oculo, sed potius nomen, sicut Manicatus, & Tunicatus. V. Barth. Advers. 33. 12 & 43. 24. & Cellar. ad Cyprian. de Idolor. vanit. 7. 6.

OCULICREPĬDA, æ. m. Cujus oculi crepant quando pugnis contunduntur. Plaut. Trin. 4. 3. 14.

OCULIFERIA, orum. n. pl. Res ludicræ. v. g. Ejusmodi pegmata, quibus imperitorum oculi feriuntur, ut describit Seneca Epist. 88. Idem Epist. 33. conf. Lips. Elect. 1. 16. extr.

OCELLUS, i. m. dimin. [ὀμμάτιον] Pers. 1. Sat. 18.
— patranti fractus ocello. Martial. 1. 93.
Sæpe mihi queritur non siccis Cestus ocellis.
Ebrii. Catull. de Acme, 43. 11.
Et dulcis pueri ebrios ocellos
Illo purpureo ore suaviata. h. e. Aliquantum humectos & ludibundos, quique grato motu spectantes alliciunt.
Claudet ocellos mors nostros. Propert. lib. 2. 13. 17.
Defixit iratos in te. Ovid. 2. Amor. 8. 15.
Promisit argutis quiddam. Ovid. 3. Amor. 2. 83.
Spectare dejectis gremium. Ovid. 1. Amor. 8. 39.
Summisit somnus lassos. Ovid. 3. Amor. 5. 1.
Tegit somnus ocellos. Catul. ad Licinium, 48. 10.
Turbare nitidos. Juven. 6. Sat. 8.
Ocellus meus; blandientis vox. Plaut. Asin. 3. 3. 74. Da meus ocellus, mea rosa. conf. Idem Most. 1. 3. 11.
Peninsularum insularumque ocellus Sirmio, i. e. Præstantissima, aut pulcherrima. Catull. ad Sirmionem peninsulam, 32. 1. Sic locutus est Cic. 16. Att. 6. Cur ergo tecum non sum? cur ocellos Italiæ, villulas meas, non video? conf. Pe. Victor. Var. Lect. 9. 9. Obert. Gifan. Observ. in Ling. Lat. p. 257. & Burm. ad Quintil. lib. 6. procem. 494.
Ocelli radicis. Plin. lib. 21. cap. 4.
Ocelli vel Ocellæ dicebantur apud Romanos Qui parvis oculis nati sunt. Plin. 11. 37. Quod in cognomen abiit. ut apud Cic. 2. Fam. 15. & 8. 7. &c. Servius Ocellus. conf. Idem 10. Att. 12. & 25.

OCELLĀTUS, a, um. Adj. [ὀμματωδωτός] Quod ocellos habet, id est cavernulas quasdam. Unde Suet. Aug. cap. 83. Ocellatas nuces dixit, id est Multis foraminibus distinctas. Qui locus nunc sic legitur, Animi laxandi causa modo piscabatur hamo, modo talis, aut ocellatis, nucibusque ludebat cum pueris minutis. V. OCELLATUM, supra suo loco.

O C Y

OCYALUS, i. m. Unus ex Phæacibus, tempore Alcinoi regis, ut ostendit Homerus lib. 8. Odyss.

OCȲMUM, vel OCĪMUM, i. n. [ὤκιμον] Herba ad boum pabulum sata, qua ciebant alvum bobus. Varro de R. R. lib. 1. cap. 31. Omne pabulum primum ocymum, farraginem, viciam, novissime fœnum secari. Ocymum dictum e verbo Græco ὠκὺς, id est cito. Similiter quoque ocymum in horto hoc amplius dictum ocymum, quod citat alvum bobus, & ideo his datur ut purgentur. Id genus pabuli sunt segetes virides sectæ ante quam gerant siliquas. Hæc Varr. Catull. ad Fundum, 42. 15.
Et me recuravi ocymoque & urtica. Pers. 4. Sat. 22. Ruellius lib. 1. cap. 20. non putat idem fuisse apud veteres Ocimum & Ocymum, quæ tantum una littera dissidere videntur, vario supra modum significatu, ut idem ait. Ocimum vero tradit esse genus illud pabuli, de quo apud Varronem: Ocymum, herbam illam odoratam, quæ vulgo Basilicon dicitur, ut meminit lib. 2. cap. 54. conf. Plin. 19. 7. & 20. 12. & Columel. 10. 319. Sunt tamen, ut idem testatur, qui significantius per z, Ozimum scribendum ducant, ab ὄζω, quod redolere denotat: quoniam herba tota suavissimum spiret odorem. Petrus Victorius sic legendum censet Varronis locum: Ocinum dictum a Græco verbo ὠκέως, quod valet cito; similiter quo ocimum in horto. Hoc amplius dictum ocinum, quod citat alvum bubus, & ideo iis datur ut purgentur, id ex pabuli segete viride sectum, antequam gerat siliquas. Idem etiam apud Catonem semper Ocinum legit, pro illo boum pabulo.
Ocymum, consuetudo neutraliter dicit; sed Pseudo Macer ait,
Inter præteritas numerabitur ocymus herbas.

OCYOR, us. & OCYSSĬMUS, a, um. Adj. [ὠκίων, ὤκιστος] Latina nomina, pro Celerior, Celerrimus. Fiunt a positivo Græco ὠκὺς, quo Latini carent. De lite Grammaticorum utrum per y vel i scribi debeat. V. Voss. de Analog. 1. 26. collat. cum Etym. p. 507 quæ 352. Elsev. & Gifan. Observ. L. L. Plin. lib. 16. cap. 31. Quidam brevitate radicum celerius senescere arbores putant: quod arguunt fici, quarum radices longissimæ, & senectus ocyssima.
Fulminis ocyor alis. Virg. 5. Æn. 319.
Cervis ocyor. Hor. 2. Carm. 16. 23.
Euro ocyor. Hor. 2. Serm. 16. 24. & Virg. 8. Æn. 223.
Verbere fundæ. Lucan. lib. 1. 230.
Aura. Hor. 1. Carm. 2. 48.
Ambitu ocyore. Plin. 2. 8.
Senectus ocyssima. Idem. 16. 31. V. paulo supra.

OCYTER, OCYUS, OCYSSĬME, Adv. [ὠκέως, ὠκύτερον, ὤκιστα] Apul. 1. Met. p. 113. Elmenh. positivo Ocyter usus est. Ceteri gradus frequentiores. ut Ter. Eun. 3. 5. 61.
Perlonge est, sed tanto ocyus properemus, muta vestem. Cic. Somn. Scip. 21. Idque ocyus faciet, si jam tum quum erit inclusus, in corpore eminebit foras.
Tardius & Ocyus, contraria. Cic. 4. Tusc. 32. Sic illi in morbum & incidunt tardius, & recreantur ocyus.
Deseremus ocyus a re publica, quam a re familiari. Cic. 16. Att. 3.
Ire ocyus. Virg. 8. Æn. 555.
Peragere jussa alicujus ocyus. Seneca. Troade. 6.
Pervenire ocyus ad aliquem locum. Cic. pro Quint. 43.
Ocyus omnes surgimus. Ovid. 12. Met. 226.
Ocyssime, [ὤκιστα, τάχιστα] Ter. Heaut. 4. 8. 28.
Tanto ocyus te ut poscat, & tu id, quod cupis,
Quam ocyssime ut des. Sallust. Jugurth. cap. 25. Quam ocyssime provinciam accedat.

OCYPĔTE, es. f. [Ὠκυπέτη] Una ex Harpyis, sic dicta quod alarum velocitate polleat: ὠκὺς enim celer & citus dicitur, πέτομαι volo. V. Cælium Rhodig. lib. 39. cap. 27.

OCȲRŎE, es. f. [Ὠκυρόη] Nympha, Oceani & Tethyos filia, ut scribit Hesiodus in Theogonia. v. 360.
Ocyroen, Chironis Centauri filiam, fabulantur poetæ fuisse fatidicam, eandemque in equam tandem conversam. Ovid. 2. Met. 639.

O D

OD. Odium, Odor, Ordo.

O D A

ODA, æ. vel ODE, es. f. [ᾠδή] Cantus. Auctor opusculi de Philomela, 25. Et merulus modulans tam pulchris concinit odis.

ODĀRIUM, i. n. [ᾠδάριον] Diminut. Cantilena. Gloss. Gr. Lat. Petron. cap. 53. Odaria saltare.

ODARIĀRIUS, ī. m. Cantilenarum magister. Vet. Inscr. VIRGILIVS EPAPHRODITVS MAGISTER ODARIARIVS. V. Reines. Class. 11. n. 81. & Du Cange Gloss. vel Fabrett. p. 716.

ODAXISMUS, i. m. [ὀδαξισμός] Græcis medicis dicitur proritus ille, qui in infantibus præcurrit dentitionem. V. Cæl. Rhodig. lib. 4. cap. 8.

O D E

ODESSOS, i. f. Urbs est in Mœsia inferiori, ut scribit Mela lib. 2. 2.

ODĒUM, i. n. [ᾠδεῖον] Pars ædificii. Cic. 4. Att. 16. Monimentum illud quod tu tollere laudibus solebas, ut Odeum laxaremus, & usque ad atrium Libertatis explicaremus: contempsimus sexcenties HS. Ubi interpres, Odeum, pars ædificii, auctore Vitruvio, quæ Latine dici Cantilenarium potest: de quo Pausanias & ceteri. Quædam tamen exemplaria legunt, Ut forum laxaremus. Odei meminit Vitruvius lib. 5. cap. 9. Cælius Rhodig. lib. 28. cap. 12. dicit locum fuisse imagine theatri, in quem deferebantur poemata, prius quam in theatro recitarentur. Est etiam Locus ubi cantatur, locus choro & symphoniacis destinatus. Græce scribitur ᾠδεῖον. Porro ᾠδὴ cantum significat. conf. Eutrop. 7. 15. 6.

O D F

ODFACIO, Veteres pro Olfacio dixerunt, teste Festo. al. Odefacio. V. Dacer. [Qui a Dorico ὄσδω arcessit, unde σ abjecto, ὄδω. Ego vero potem potius Oldefacio veteres dixisse prius, ut a Caldefacio, quod est Calidum facio, est Calefacio & Calfacio, etsi significatio discrepet.

O D I

ODI, isti, it. [μισέω, στυγέω, μεγαίρω, ἔχθω, ἐχθαίρω, ἀπεχθαίνω] Odisse. Verbum defectivum, sub voce præterita significat præsens & præteritum, tam imperfectum quam perfectum, id est Odio habebam, aut habui. Cic. de Amicit. 28. Alterum propter crudelitatem semper hæc civitas oderit. Sic pro Sextio 102. Et 7. Fam. 2. Postremo, vix verisimile fortasse videatur, oderam multo pejus hunc, quam illum ipsum Clodium.

Odiaris ex Seneca in uno vet. exempl. in Prodop. H.St. V. infra.

Odis fœdi ferro vitalia opobalsamum. Plin. lib. 12. cap. 25.

Odimus invidi, Vide INVIDUS. H. St.

Odisse & Amare, contraria. Cic. 6. Attic. 2.

Odisse & Diligere, contraria. Cic. 5. de Finib. 28. Quum appetitus ille animi aliquid ad se trahere cœperit consulto, quod sibi obsit, quia sit sibi inimicus; quum id sua causa faciet, & oderit se & simul diliget: quod fieri non potest.

Favere & Odisse, contraria. Cic. de Claris Orat. 188.

Acerbe & penitus odisse aliquem. Cic. pro Cluent. 172. Hunc si acerbe & penitus oderat, non eum quam diutissime vivere velle debebat?

Aperte odisse magis ingenui est, quam fronte occultare sententiam. Cic. de Amicit. 65.

Furialiter odit Ovid. 3. Fast. 637.

Male odisse aliquem. Cic. 14. Attic. 1.

Pejus odero pati contumelias malis omnibus aliis. Cic. ad Brut. 16.

Impendio odit. V. IMPENDO.

Odissem te odio Vatiniano. Catul. ad Calvum, 14. 3.

Odimus immodicos fastus. Ovid. 3. de Arte Am. 511.

Oderunt hilarem tristes, tristemque jocosi. Hor. 1. Epist. 18. 89.

Improbos omnes civili odio odimus. Cic. pro Milon. 36.

Amor odit inertes. Ovid. 2. de Arte Am. 229.

Odi profanum vulgus, & arceo. Hor. 3. Carm. 1. 1.

Odisse, Fastidire aliquid. Ter. Adelph. 4. 1. 7.

Et illud rus nulla alia causa tam male odi, nisi quia prope est. conf. Plaut. Men. 1. 3. 7. Cic. 7. Fam. 2. Oderam multo magis hunc quam illum.

Non prorsus adeo defectiva est hæc vox ut sibi persuaserunt aliqui Grammatici, cum plura inveniantur tempora, ut odio, odiet, odivi, odite, odientes, oditur ab odior, &c. V. Voss. de Analog. 3. 39. Odio μισῶ, Gloss. Osus sum, Plaut. infra. Gell. 4. 8. V. Voss. ibid.

Oditur passive, Tertull. Apol. cap. 3.

OSUS, a, um. Partic. [μισήσας] Qui odio habuit. Plaut. Amph. 3. 2. 19. Inimicos semper osa sum obtuerier. Gell. lib. 4. cap. 8. Non. 2. 613.

OSŪRUS, a, um. Partic. Cic. de Amicit. 59. Negabat ullam vocem inimicitiorem amicitiæ potuisse reperiri, quam ejus qui dixisset, Ita amare oportere, ut si aliquando esset osurus.

OSOR, ōris. m. [μισητής] Qui odio habet. Plaut. Merc. suppos. 4. 6. 15. Osores, infensi, iracundi. Et Pœn. arg. 2. Osor mulierum. conf. Pacat. Paneg. Theod. cap. 20.

ODĪBILIS, e. Adj. Odio dignus. Accius 6. apud Priscian. p. 709. Gnati mater pessimi odibilis &c. Lamprid. Heliog. cap. 18. Vita, moribus, improbitate ita odibilis, ut ejus nomen senatus eraserit. Usus & Ambrosius Epist. 14. Et Vulg. Interp. sæpe.

ODIUM, i. n. [μῖσος, ἔχθος, ἔχθρα] Ira inveterata, inquit Cic. lib. 4. Tusc. 21. Ter. Phorm. 5. 9. 37.

Neque negligentia tua, neque id odio fecit tuo.

Dignus odio aut irrisione. Cic. 2. de Orat. 205.

In odio. V. IN præp.

Atrox odii Agrippina. Tacit. 12. Ann. 22.

Procax odii, & potestatis temperantior. Tacit. 13. Ann. 46. al. Otii.

Securus jam odii. Tacit. in vit. Agricolæ 43.

Semina odii. Ovid. 5. de Arte Am. 520.

Acerba odia. Virg. 10. Æn. 905.

Acre. Cic. 2. de Invent. 108.

Ægra sine armis. Valer. 5. Argon. 146.

Æternum. Senec. Hercul. fur. 6.

Aspera. Virg. 2. Æn. 96.

Blandum & affabile. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 14.

Capitale V. CAPUT.

Compressum. In COMPRIMO.

Crudele. Virg. 1. Æn. 365.

Diuturnum. Cic. in Vatin. 6.

Hostile. Tacit. 15. Ann.

Jejunum odium, Insatiabile. Juven. 15. Sat. 51. De Ægyptiorum odiis.

Immane & crudele barbarorum in hostem. Cic. pro Planc. 71.

Immortale. Juven. 15. Sat. 34.

Inexorabile. Ovid. 5. Met. 245.

Inexpiabile. V. INEXPIABILIS.

Infestum. V. INFESTUS.

Infinitum. Cic. pro Corn. Balb. 62. Sed si qui sunt, quibus infinitum sit odium, in quo semel susceptum sit, quos video nonnullos, &c.

Insigne. V. INSIGNIS.

Insitum penitus. Cic. 2. de Lege Agrar. 14.

Intestinum odium. V. INTESTINUS.

Intimum. V. INTRA.

Inveteratum. Cic. in Vatin. 6.

Justa. Quintil. lib. 5. cap. 13.

Justum & debitum omnium mortalium. Cic. in Pison. 33.

Mutuum. V. MUTUUS.

Naturale. Plin. lib. 8. cap. 18.

Novercalia. Tacit. 1. Ann. 6.

Nuda. Stat. 9. Theb. 20.

Occlusum. V. OCCLUDO.

Occulta. Cic. 1. Fam. 9.

Perniciale. V. PERNICIES.

Pertinacia. Tacit. 4. Hist. 43.

Privata. Tacit. 2. Ann. 80.

Pretiosa, & constantia magno. Ovid. 7. Epist. [illegible].

Recens. Tacit. 4. Ann. 15.

Vatinianum. V. VATINIUS.

Vetus. Tacit. 4. Ann. 12.

Vivida odia. Tacit. 15. Ann. 49.

Adduci odio. V. ADDUCO.

Advertit recentia, veteraque odia. Tacit. 4. Ann. 15.

Afferre odium. V. AFFERO.

Agere æterna odia. Senec. Herc. fur. 6.

Alendis materiam præstare. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 278.

Ardent odia omnium in aliquem. Cic. pro Milon. 40. Omnia tum denique in illum odia civium ardebant desiderio mei.

Capere odium. In CAPIO.

Certare odiis. Virg. 10. Æn. 14. Liv. 21. 1.

Colligere. Ovid. 3. Met. 259.

Conciliare. In CONCILIO.

Concipere. In CONCIPIO.

Concitare. Quintil. lib. 6. cap. 1.

Concitare magnum in aliquem. Cic. 1. de Invent. 100.

Concoquere. In CONCOQUO, & infra Sorbere.

Conflatus odio. Quintil. lib. 5. cap. 7.

Convertere in se. Cic. pro Dejot. 18. Si palam te interemisset, omnium in se gentium, non solum odia, sed etiam arma convertisset.

Creare. Cic. 2. de Orat. V. CREO.

Depellere. Cic. Fam. 12. 1.

Deponere. Senec. Herc. fur. 6. conf. Mitigare.

Dissidere odio quodam & dissidio ab aliquibus. Cic. pro Corn. Balb. 30.

Dissidere capitali ab aliquo. Cic. de Amicit. 2.

Effundere occlusum. V. OCCLUDO.

Excitare acerbum. Cic. 2. de Orat. 208.

Excedere urbem odiis, Delere. Virg. 5. Æn. 786.

Exercere odia. Ovid. 7. Epist. 47.

Exercere aliquem odiis. Virg. 4. Æn. 623.

Explere odium strictis mucronibus. Claud. de Bell. Get. 609.

Expromere. Cic. 2. Att. 8.

Facere odium studiorum. Quintil. lib. 1. cap. 3.

Ferre ex aliqua re. Quintil. lib. 5. cap. 14.

Finire amorem odio. Ovid. Remed. Amor. 657.

Flagrare odio alicujus. Senec. Octav. 132.

Flagrare mutuo odio. In MUTUUS.

Frangere. Quintil. lib. 6. cap. 3.

Gerere. Sen. Thyest. 4.

Gerere odium adversus. Plin. lib. 8. cap. 18.

Habere magnum in aliquem. Cic. 2. de Invent. 109.

Habere odium servitutis. Cic. 5. Philip. 38.

Importare alicui. Hor. 1. Epist. 13. 4.

Incendere in se. V. INCENDO.

Incurrere in hominum. V. INCURRO.

Indicare odium. Cic. 3. Fam.

Inferre Tacit. 15. Ann. 49.

Inflammare urbes odiis. Stat. 3. Theb. 338.

Intendere. Tacit. 13. Ann. 15.

Inurere Cic. pro Domo 92.

Irruere in odium alicujus, pro Venire. Cic. 2. Verr. 35. Qui quasi de industria in odium offensionemque Populi Romani irruere videbantur.

Judicare odio & invidia. Cic. pro Marcell. 29.

Liberare aliquem odio. V. LIBERO.

Mereri Ovid. 2. Amor. 2. 9.

Metiri aliorum odium suo. V. METIOR.

Mitigatur odium, deponitur, tenetur, sedatur. Cic. Post red. ad Quirites 23. Odium, vel precibus mitigari potest, vel temporibus Reip. communique utilitate deponi, vel difficultate ulciscendi teneri, vel vetustate sedari.

Mittere ac finire. In MITTO.

Mordet. Quintil. lib. 6. cap. 4.

Movere aspera verbis. Virg. 2. Æn. 96.

Movet odium asperitas. Ovid. 2. de Arte Am. 146.

Patefacere odium suum in aliquem. V. PATEFACIO.

Placare.

Digitized by Google

Placare. Cic. pro Domo, 44.
Ponere. Claud. de Bell. Get. 91.
Premi odiis. Claud. 2. in Ruffin. 13.
Profiteri. Cic. 12. Philip 7.
Propulsare. Cic. pro Cœl. 75.
Remittere. Tacit. 1. Ann. 10.
Renovare & revocare animos aliquorum ad alicujus odium. Cic. 2. de Orat. 199.
Reponere, Differre. Tacit. in vita Agric. 39. extr.
Residere in odiis. V. IN præp.
Restinguere. Cic. pro Rabir.
Saturare diuturnum & inveteratum. Cic. in Vatin. 6.
Servatum perenni studio. Sil. lib. 1. 18.
Sorbere. Cic. 5. Q. frat. 9. Ut ejus ista odia non sorbeam solum, sed etiam concoquam.
Struere in aliquos, & Dimovere ab aliquibus, contraria. Cic. 2. de Orat. 208.
Subire. Cic. 11. Att. 17. Quanquam quid mea intersit ut eorum odium subeam, non intelligo.
Sublevare. Cic. 8. Fam. 5. Sed mehercule non multum M. Octavius eorum odia, qui Hirrum premunt, quæ multa sunt, sublevat.
Sum. ut, Est mihi odium illius, i. e. Prosequor illum odio. Virg. 1. Æn. 365.
Odio esse alicui. Cic. 5. de Finib. 62. Cui Tubuli nomen odio non est? Virg. 8. Ecl. 58. Dumque tibi est odio mea fistula.
Hostili odio & crudelitate esse in aliquem. Cic. pro Cluent. 12.
In odio esse apud. Cic. pro Lege Manil. 65. Difficile est dictu, Quirites, quanto in odio simus apud exteras nationes, propter, &c.
In odio esse omnibus. Cic. 2. Att. 21. pr. Nunc repente tanto in odio est omnibus, ut quorsus eruptura sit, horreamus. Ubi Quorsus pro Quorsum legitur.
Suscipere odium alicujus in re aliqua. Cic. 7. Att. 1. In quo (ut audio) magnum odium Pompeji suscepistis.
Suscipere acre. Cic. 2. de Invent. 108.
Tendere odiis, Contendere. Tacit. 4. Hist. 43. extr.
Transferre odium collectum. Ovid. 3. Met. 259.
Venenare commoda alicujus obscuro odio morsuque. Hor. 1. Epist. 14. 38.
Venire odio omnibus. Plin. lib. 28. cap. 8.
Venire in odium omnibus. Cic. 10. Att. 8. Qui xx diebus ipsi illi egenti ac perditæ multitudini in odium acerbissimum venerit. Sic leg. Pantagath.
Vocare in. Cic. 1. contra Rull. 2. Nomen imperii in commune odium orbis terræ vocabatur.
Odium, Assiduitas, instantia, molestia, fastidium, ut ait Donat. Ter. Phorm. 5. 6. 9.

Pergin' hercle: tu nunquam tuo odio vinces me. Idem Hecyr. 1. 2. 48.

Trudendo, atque odio denique effecit senex,
Despondit ei gnatam hujus vicini proximi. Idem Eun. 3. 1. 13. & 5. 5. 2. conf. ODIOSUS.

ODIŌSUS, a, um. Adj. [μισητὸς, ἐχθρὸς, ὀχληρὸς] Qui odio habetur, vel Qui molestus est. Ter. Eun. 4. 6. 16. Ubi sita est? T. in risco: odiosa cessas? Idem 5. 7. 44. Cic. de Amicit. 71. Odiosum sane genus hominum officia exprobrantium, quæ meminisse debet is, in quem collata sunt, non commemorare is qui contulit.
Aures odiosæ. Ovid. 1. de Arte Am. 489.
Dolor. Cic. 4. de Finib. 52.
Motus palæstrici sæpe sunt odiosiores, & histrionum nonnulli gestus ineptiis non vacant. Cic. 1. Off. 130.
Offensio omnia odiosa est in fragili corpore. Cic. de Senect. 65.
Orator odiosus & loquax spernitur. Cic. pro Muren. 12.
Plaga odiosa. Cic. 5. Att. 20.
Scrupulus odiosus. Cic. 10. Att. 14.
Senex. Ovid. Rem. Amor. 471.
Senectus sic plerisque senibus odiosa est, ut onus se Ætna gravius dicant sustinere. Cic. de Senect. 4.
Vento odioso concita æquora. Ovid. 19. Epist. 21.
Verbum insolens & odiosum. Cic. in Orat. 25. Eorum religioni quum serviret orator, nullum verbum insolens, nullum odiosum ponere audebat. [i. e. Molestum. Puto tamen Otiosum reliquisse Tullium, i. e. Supervacuum. V. in OTIUM.
Odiosum esse alicui, i. e. Molestum, ut ait Valla. Plaut. Curc. 1. 1. 7. Tandem es odiosus mihi. Ter. Phorm. 5. 8. 44.

In jus? enim vero si porro esse odiosi pergitis.

Jucundum potius quam odiosum. Cic. de Senect. 26. Ex Cæcil.
Odiosum & molestum. Cic. 6. Att. 3. Odit provinciam, & hercule nihil odiosius, nihil molestius.
Grave & odiosum, Leve & facile, contraria. Cic. pro Rosc. Com. 16. Quorum alterum est gravius & odiosius; alterum levius & facilius.
Compar. V. Cic. supra. Quintil. 1. 6. Nihil odiosius est affectatione.
Superl. Phædr. 2. 6. 4. Odiosissima aliis natio. Capitol. Albin. cap. 11. Uxori odiosissimus fuit.

ODIOSICUS, a, um. Adj. confictum a Plauto. Capt. 1. 1. 19.

ODIŌSE, Adv. [μισητῶς] Cum odio vel tædio, aut quod fastidiose vulgo dicitur. Ter. Adelph. 4. 2. 50.

Æschinus odiose cessat: prandium corrumpitur.

Dicere odiosa. Cic. de Clar. Orat. 283. Si quis eos, qui nec inepte dicunt, nec odiose, nec putide, Attice putat dicere, &c.
Interpellare odiose. Cic. 2. de Orat. 261.
Loqui odiose. Auctor. ad Heren. lib. 4. 29. Vivis invidiose, delinquis studiose, loqueris odiose.
Facta odiose. Plaut. Bacch. 4. 9. 139. Idem Truc. 2. 7. 57.
Obloqui odiose. Nazar. Paneg. Constant. cap. 16.

ODINŎLYTON, ontis. m. [ὠδινόλυτον] Pisciculus est exiguus, magnitudinem magnæ limacis non excedens, quem Græci alio nomine Echeneida, Latini etiam Remoram vocant: sic appellatus, ἀπὸ τοῦ λύειν τὰς ὠδῖνας, i. e. a solvendo dolores partus. Quippe sale asservatum, & alligatum gravidis, partum solvere prodiderunt. Plin. lib. 32. cap. 1.

ODITES, æ. m. [Ὀδίτης] Unus ex Centauris, Ixionis ex Nube filius, a Mopso interfectus in nuptiis Pirithoi. Ovid. 12. Met. 457.

Occubuit, frustraque loqui tentavit Odites. Idem. 5. 97.

ODIUS, i. m. Halizonum dux, quem Agamemnon in bello Trojano interfecit. Auctor Homer. lib. Iliad. 5.

O D O

ODONES, um. m. pl. de quibus in l. 25. Argumento. §. 17. fascie. D. de aur. & arg. legat. ubi dicitur, quod usum calceamentorum præstant' nisi ibi mendum sit, & legendum potius Undonum: quod putat Castellianus Cotta, in verbo Undones. Sed non video quomodo undones usum calceamentorum præbeant. Tiraquellus.

ODONTĪTIS, is. f. [ὀδοντῖτις] Herbæ genus, quæ dentium dolori medetur. Plin. 27. 12. [Gorr. est ὀδοντίδες. Odontides. V. ejus Def.

ODOPĒTA, æ. f. ita Lampetra, sive lampreta vocatur.
Item Canis venaticus. Petron. cap. 35. Super sagittarium odopetam imposuerat. al. Otopeta. [Utrumque sine auctore asserit Lexicographus, nec certius quicquam eruas ex Petronii commentatoribus.

ODOR, vel ODOS, ōris. m. [ὀδμὴ, ὀσμὴ] notæ significationis. Plaut. Capt. 4. 2. 35.

Quorum odos subbasilicanos omnes abigit in forum.

Odor. Varr. 5. de L. L. 8. Litteræ commutatione dicitur odor, olor. Hinc olet, & odorari, & odoratur, & odora res.
Fluctus odorum. Lucret. lib. 4. 679.
Odoris ignavia. V. IGNAVUS.
Suavitas odorum. Cic. de Senect. 5.
Vastitas. Plin. lib. 31. cap. 6.
Austerus odore. Plin. lib. 12. cap. 25.
Unguentorum odor. Cic. Post red. in Senat. 15.
Acer odor. V. ACER, adj.
Acerbus. Val. Flacc. 4. Argon. 493.
Acerrimus. Plin. lib. 21. cap. 7.
Acutus. Plin. lib. 21. cap. 7.
Aggravans capita. Plin. lib. 12. cap. 17.
Angusti odoris rosa silvestris. Plin. lib. 21. cap. 4.
Argutus. Plin. lib. 15. cap. 3. extr.
Ater. V. ATER, adj.
Castoreus. In CASTOR.
Crocei. Virg. 1. Georg. 56.
Dilutus. Plin. lib. 15. cap. 28.
Divinus. Virg. 1. Æn. 407.
Ferus. Plin. lib. 12. cap. 17.
Fœdus. Celsus lib. 7. cap. 29.
Gravis cæni. Virg. 4. Georg. 49.
Gravis oris. Ovid. 3. de Arte Am. 227.
Non inelegans. Plin. lib. 21. cap. 25.
Inimicus. Hor. 2. Serm. 4. 53.
Injucundus. V. INJUCUNDUS.
Insuavis. V. INSUAVIS.
Jucundus. V. JUCUNDUS.
Jucunde gravis. Plin. lib. 21. cap. 10.
Lentus. Sen. Thyest. 6. 2.
Liquidus. Virg. 4. Georg. 415.
Malus. Hor. Epod. 12. 8.
Medicatus. V. MEDICO.
Mollissimus. V. MOLLIS.
Panchæi. Lucret. lib. 2. 417. V. Odores in pl. infra.
Potentissimus. Plin. lib. 13. cap. 2.
Recentis odoris mala. Juven. 11. Sat. 74.
Roscidus. Plin. lib. 14. cap. 2.
Sævus odor vini, Ad facinus & sævitiam ducens. Stat. 2. Theb. 86.

— Ogygii si quando afflavit Iacchi
Sævus odor, tunc saxa manu, tunc pocula pulchrum
Spargere.

Teter. Virg. 3. Æn. 228.
Vinosus. Plin. lib. 27. cap. 4.
Abolere. Plin. lib. 28. cap. 9.
Adhibere odores ad deos. In ADHIBEO.
Afflantur e floribus. Cic. de Senect. 59.
Capere. In CAPIO.
Capi odore rerum. Cic. pro Cœl. 42.
Continere. In CONTINEO.
Crescit malus odor membris. Hor. Epod. 12. 8.
Desinit celerrime. i. e. Evanescit. Plin. lib. 13. cap. 1.
Difflatus. V. DIFFLO.
Depellunt bestiæ quædam intolerabili oris fœditate infectantes. Cic. 2. de Nat. Deor. 127.
Diffudit liquidum ambrosiæ. Virg. 4. Georg. 415.
Evanescit celerrime. Plin. lib. 15. cap. 1.
Evellere e glebis terra. Lucret. lib. 3. 328.
Excire acrem. Lucret. lib. 6. 1215.
Exspirare odorem dicitur res aliqua. Catul. Argon. 62. 87.
Fertur ad superiora omnis. Cic. 2. de Nat. Deor. 141.
Fragrat acerbus. Valer. 4. Argon. 493.
Frui ex utraque parte corporis odore prodiga. Plin. lib. 13. cap. 3.
Fumat multo ara. Hor. 3. Carm. 18. 8.
Jacere odorem de corpore. Lucret. lib. 2. 845.
Jactare. V. JACIO.
Incendere tura & odores. Cic. 6. Verr. 77. &
Incendere galbaneus. Virg. 4. Georg. 264. V. Odores in pl. infra.
Miscent herbæ suaves odores. Virg. 2. Ecl. 55.
Spirat odor. V. DIFFLO.
Spiravere comæ divinum odorem. Virg. 1. Æn. 407.
Tollit odorem oris, gingivas astringit, dentes firmat. Plin. lib. 23. cap. 2. De aceto scillino.
Vitiantur auræ odoribus. Ovid. 7. Met. 548.
Odor, Infectus aer. Plin. lib. 9. cap. 7. Odorem quidem non aliud, quam infectum aera intelligi posse.
Odor oris & corporis teterrimus. Cic. 5. Verr. 23. Postremo ut odor Apronii teterrimus oris & corporis, quem (ut ajunt) ne bestiæ quidem ferre possent, uni isti suavis & jucundus videretur.
Odor, per translationem: ut, Odor Dictaturæ, i. e. Indicium, ut ait

Digitized by Google

Budæus. Cic. 4. Att. 16. Res fluit ad interregnum, & est nonnullus odor Dictaturæ.
Suspicionis. Cic. pro Cluent. 73. Canutio perito homini, qui quodam odore suspicionis Stalenum corruptum esse sensisset, neque dum rem perfectam arbitraretur, placuit, &c.
Legum. Cic. 7. Verr. 160. Quasi luce libertatis, & odore aliquo legum recreatus, revixisset, &c.
Lucri bonus est odor ex re qualibet. Juven. 14. Sat. 204. conf. Suet. Vesp. cap. 23.
Veritatis quasi odora quodam retenti propius aberraverunt. Lactant. 6. 12. V. Barth Advers. 17. 2.
Odores, in plurali, & Aromata, pro eodem accepisse videtur Columel. lib. 12. cap. 20. Quod si non ita, ut præcipimus, permiscueris, subsident aromata, & adurentur. Et paulo post, Ad prædictum autem modum musti adjici debent ii odores, nardi folium, iris Illyrica, &c. Lamprid Heliog. cap. 31. Odores Indicos sine carbonibus ad vaporandas zetas jubebat incendi. conf. Plaut. Men. 2. 3. 3. Hor. 2. Epist. 1. 269. & 1. Carm. 5. 2.
Ingrati. Ovid. 2. Met. 626.
Differtum corpus odoribus. Tacit. 16. Ann. 6.

ODŌRUS, a, um. Adj. [ὀσμώδης] Quod ex se odorem mittit, teste Servio: ut Stat. 6. Theb. 104.
— & odoro vulnere pinus
Scinditur.
Odora res. Varro 5. de L. L. 8.
Arbor odora. Ovid. 1. de Arte Am. 287.
Flos. Ovid. 9. Met. 78.
Sulfur. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 256.
Odorus, Indagator & sagax. Virg. 4. Æn. 132.
— & odora canum vis. Servius.

ODORĀRIUS, a, um. Adj. [ὀσμικός] Quod ad odores pertinet. ut, Odoraria myrrha. Plin. lib. 12. cap. 16.

ODORARIUS, i. m. [ἀρωματοπώλης] Qui odores conficit & vendit.

ODŌRO, [ὀσφραίνω, ὀσφραίνω] āre. Odorem reddere. Columel. lib. 9. cap. 4. Qui coloret, odoretque mella.
Odoro, pro Odore repleo. Ovid. 15. Met. 734.
Tora super ripas, aris ex ordine factis,
Parte ab utraque sonant, & odorant aera fumis. Sic Græci nonnunquam utuntur verbo θυμιᾶν.

ODOROR, [ὀσφραίνομαι] āri. depon. Olfacere. Columel. lib. 6. cap. 2. Deinde nares perfricato, ut hominem discant odorari.
Cibum projectum odoraris. Hor. Epod. 6. 10.
Odorari, per translationem. Cic. 14. Att. 22. Cupio enim, antequam Romam venio, odorari diligentius quid futurum sit.
Pervestigare & odorari aliquid. Cic. 6. Verr. 31. Mirandum in modum, canes venaticos diceres, ita odorabantur omnia & pervestigabant.
Indagare & odorari. Cic. 4. Verr. 135. Hæc vero ejus erat ars, & malitia miranda, quod acutissima tota provincia, quid cuique esset necesse, indagare & odorari solebat.
Degustare & odorari aliquem. Callide & clam explorare quid habeat animi. Cic. 4. Att. 8. Tu velim & Fabium, si quem habes aditum, odorere: & istum convivam tuum degustes. V. DEGUSTO.
Sagacius odorari, Diligenter investigare & indagare. Cic. 6. Att. 4. Illud præterea μυστικώτερον ad te scribam: tu sagacius odorabere.
Quam sagacissime odorari, quid sentiant, quid existiment, quid exspectent, quid velint, quo deduci facillime posse videantur judices. Cic. 2. de Orat. 186.
Festina odorari aliqua. Cic. 4. Att. 14. Siquid forte de comitiis, de Republica (soles enim tu hæc festine odorari) scribas ad me.
Vestigiis. Cic. in Pison. 83. Quas quidam, non vestigiis odorantes ingressus tuos, sed totis volutationibus corporis & cubilibus persecuti sunt. Idem. pro Cluent. 82. Albiana pecunia vestigiisne vobis odoranda est?
Decemviratum. Cic. 2. de Lege Agrar. 64. Committite vos nunc, Quirites, his hominibus hæc omnia, quos odorari hunc Decemviratum suspicamini.
Vestigare & odorari voluptates. Cic. Post red. in Senat. 14. Hi voluptates omnes vestigant atque odorantur.

ODŌRANS, antis. [ὀσφραινόμενος] Partic. Plaut. Mil. 2. 2. 113.
Si ita non reperio, ibo odorans quasi venaticus
Usque, donec persecutus volpem ero vestigiis. Cic. Pison. 83.
Vestigiis odorantes ingressus tuos. V. paulo supra.

ODORĀTUS, a, um. Adj. ex Partic. [εὐώδης, εὔοδμος, εὐώδης, θυώεις, μυρεψικός, ἀρωματώδης] Quod alicunde accepit odorem, inquit Servius, ut, Templum odoratum. Plin. 2. Epist. 17. Ante cryptoporticum xystus violis odoratus.
Minus odoratum. Plin. lib. 21. cap. 7.
Minime odoratus. Plin. lib. 21. cap. 7.
Capilli. Hor. 3. Carm. 20. 14.
Caput. Hor. 2. Serm. 7. 55.
Odoratus, Partic. sine origine verbi. Non enim ab Odorando, sed ab Odore deducitur. Hor. 2. Carm. 11. 15.
— & rosa
Canos odorati capillos, &c. i. e. Capillis odoratis, nam sic loquuntur Græci. [Non video, cur neges ab Odoro esse. V. ODORO.
Odoratus, Quod ex se odorem habet. Virg. 3. Georg. 414.
Disce & odoratam stabulis accendere cedrum. Ubi Servius, Odoratam, pro Odoriferam. Plin. 12. 12. Odoratæ radicis herba.
Bacchus. Virg. 4. Georg. 279.
Ceræ. Ovid 8. Met. 226.
Ignes. Ovid. 1. Fast. 75.
Lignum. Virg. 2. Georg. 118.
Nemus lauri. Virg. 6. Æn. 658.
Rosæ. Tibul. lib. 1. 3. 62.
Serta. Ovid. 5. Trist. 3. 6.
Compar. Plin. 21. 7. Itaque & vina mustis odoratiora, & silvestria magis omnia sativis. Idem. 15. 28. Tenue vinum odoratius.
Superl. Plin. 15. 29. Myrtis odoratissima.

ODORĀTIO, ōnis. f. [ὄσφρησις] Cic. 4. Tusc. 20. Et qualis est hæc aurium, tales sunt oculorum, & tactionum, & odorationum, & saporum.

ODORĀTUS, ûs. m. [ὄσφρησις] pro Olfactu, sive ipso sensu & facultate odorandi. Plin. lib. 11. cap. 4. Insecta autem habent oculos, præterea sensus tactum & gustatum, aliqua & odoratum. Cic. 4. Acad. 20. [...] necesse est de gustatu & odoratu loqui.
Odoratus, idem quod Odoratio. Cic. 2. de Nat. Deor. 158. Nec vero tanta ubertas & varietas pomorum, eorumque jucundus non gustatus solum, sed odoratus etiam & aspectus, dubitationem affert, quin [...] hominibus solis ea natura donaverit.
Odoratus, Odor. Plin. lib. 25. cap. 13. Folia coriandri teneriora, [...] odoratu.

ODORĀMEN, īnis. sive ODORAMENTUM, i. n. [ἄρωμα] Quod [...]ris gratia tenemus: sicut unguentum, quod ungendi causa, [...] tortus. Macrob. lib. 1. Saturn. in præf. Confusura videlicet omnium [...] odoraminum in spiramentum unum. Plin. 21. 7. Omnium autem o[...] mentorum, atque adeo herbarum, differentia est in colore, & odore, [...] succo. Columel. 12. 2. Odoramentis condire vina.

ODORĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Semen odorativum. Apul. de [...] cap. 79.

ODŌRĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [εὐώδης, ἀρωματοφόρος] Quod [...]rem reddit. Plin. lib. 12. cap. 17. Eundem & ad serpentes fugandas [...] in odoriferis silvis frequentissimas.
Arabia odorifera, In qua nascuntur odores. Plin. lib. 5. cap. 11.
Flores. Sil. 16. 309.
— odoriferis adspergit floribus aras.
Gens. Ovid. 4. Met. 209. Sic vocat Achæmenios, Arabiæ populos.
Insulæ odoriferæ. Plin. lib. 6. cap. 28.
Lances. Propert. lib. 2. 14. 23.

ODORĬSĔQUUS, a, um. Adj. Odorem sequens. Liv. Andron. Odorisequ[...]

O D R

ODRYSÆ, arum. m. [Ὀδρύσαι] Populus est Thraciæ, ut scribit [...] 4. cap. 11.

ODRYSIUS, a, um. Adj. [Ὀδρύσιος] Idem quod Thracius. ut, [...] Odrysia. Stat. 1. Achil. 485.
Boreas Odrysius. Sil. lib. 7. 570.
Carmen. Valerius 5. Argon. 594. i. e. Orphei, qui Thrax erat, [...]
Dux Odrysius. Ovid. 2. de Arte Am. 134.
Hasta Odrysia. Stat. 1. Achill. 485.
Rex Odrysius, Rex Thraciæ. Ovid. 6. Met. 490.

O D Y

ODYSSĒA, æ. f. [Ὀδύσσεια] Homeri opus de Ulyssis erroribus [...] quatuor libris absolutum. Derivata dictio ab Ὀδυσσεύς, id est Ulisse [...] de Clar. Orat. 71. Nam & Odyssea Latina est sic tanquam op[...] Dædali, & Livianæ fabulæ, &c. conf. Gell. 3. 16. Auson. Ep[...]
Perlege Odyssean omnia nosse volens.

ODYTES, V. ODITES.

O E

OE pro E & U antiqui scribebant. V. Lex. Pitisc. OE. Oportere.

O E A

OEA, Africæ civitas est, una ex tribus, quæ a numero Tripolim [...] canam fecerunt. Solinus cap. 40. Achæi Tripolin lingua sua [...] trium urbium numero, Oeæ, Taphræ, Leptis magnæ, &c. Al[...] Abrotonum subjiciunt. V. Drakenb. ad Sil. 3. 257.

OEAGRUS, i. m. [Οἴαγρος] Pater Orphei vatis, & fluvius Th[...] unde & Hebrus, quod ex eo fluat, OEagrius dicitur. Virg. 4. Georg. [...]
Tum quoque marmorea caput a cervice revulsum
Gurgite quum medio portans OEagrius Hebrus, &c.

OEAGRIUS, a, um. Adj. [Οἰάγριος] ut,
Æmus OEagrius. Ovid. 2. Met. 219.
Nervi OEagrii. Sil. 5. 463. conf. Manil. 5. 322. Virg. in dict. [...]

OEANTHE, es, f. [Οἰάνθη] Civitatis nomen, quæ a quibusdam [...] OEanthea vocatur. V. Plin. lib. 3. cap. 3.

O E B

OEBARES, [Οἰβάρης] Darii stabularius, cujus industria ipse Dari[us] [...] suum regnum adeptus est. V. Herodotum lib. 3. & Justin. lib. 1.

OEBALIA, æ. f. [Οἰβαλία] duplex est: una quæ & Laconia dicta [...] & ab OEbalo filio Argulii OEbalia cognominata. De qua Stat. [...] lib. 1. 20.
Solverat OEbalio classem de litore pastor
Dardanus. Altera in Italia prope Tarentum Calabriæ, [...] Virg. 4. Georg. 125.
— sub OEbaliæ memini me turribus altis, &c.

OEBALĬDES, æ. m. patronym. [Οἰβαλίδης] Ovid. in Ibin. [...] gentili posuit,
Quo puer OEbaliden ictus ab orbe cadas. i. e. Hyacinthus, [...] Lacon fuit. Idem 5. Fast. 705. loquens de Castore & Polluce,
Effugere OEbalidæ cursu potuere sequentes.

OEBALIS, idis. f. patronym. [Οἰβαλίς] Stat. 1. Silv. 2. 150.
— quis purpura sæpe
OEbalis, & Tyrii moderator livet aheni. Positum pro adjectivo [...] Matres OEbaliæ, [...] Ovid. 3. Fast. 230.

OEBALIUS, a, um. Adj. [Οἰβάλιος] ut,
Fratres OEbalii. Stat. 3. Silv. 2. 10.
Nepotes OEbalii. Sil. 12. 451.

OEBALUS, i. m. [Οἴβαλος] Arguli filius, rexque Laconiæ, qui ab illo [...] coniam provinciam OEbaliam dixit.
Fuit & OEbalus, Telonis regis Caprearum insulæ prope Neapolim [...] & Nymphæ Sebethidis. Hæc Servius in Virg. 7. Æn. 733. Fertur.
OEbale, quem generasse Telon Sebethide nympha

O E C

OECHALIA, æ. f. [Οἰχαλία] Laconiæ pars, propinqua Thessaliæ, [...] Oecha[...]

OEchaliæ nomen assumsit a civitate ejusdem nominis, quæ in illa erat. Ipsa vero civitas, teste Homero lib. 2. Iliad. ab OEchaleo fluvio nomen accepit. In hac Eurythus regnavit, qui Herculi filiam Ionam ante promissam denegavit, ideo quod filius fuerat eum dehortatus, dicens ab Hercule & uxorem & filios esse interemptos. Quare illum & filios interemit, atque OEchaliam ejus urbem evertit. V. Virg. 8. Æn. 290. & Ovid. 9. Met. 136.
Inclyta OEchalia. Senec. Herc. OEth. 4.

OECLIDAS, æ. m. patronym. [οἰκλείδης] Amphiaraus, Ovid. 8. Met. 317.

OECŌNŎMUS, i. m. [οἰκονόμος] Latine dicitur Administrator rei familiaris. Pro OEconomus in Jure Pontificio & Novell. Justinian. legitur passim Iconomus. Quam scriptionem defendunt Alciat. Parerg. 9. 3. & Gifan. apud Muret. 2. Epist. 23. L. 14. C de Sacrosanct. Eccles. OEconomus est, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur. & l. 33. §. 4. C. de Episc. & Cler. Dispensator pauperum est œconomus Ecclesiæ.

OECONOMIA, æ. f. [οἰκονομία] Rei domesticæ administratio.
OEconomia, Dispositio, ordo, structura cujuscunque rei, per translationem. Cic. 6. Att. 1. Accepi tuas litteras, &c. iis igitur respondebo. Sic enim postulas. Nec οἰκονομίαν meam instituam, sed ordinem conservabo tuum. Hic ponitur pro Ordine, quem scribentes servamus. Vitruv. lib. 1. cap 2. Architectura autem constat ex ordinatione, quæ Græce τάξις dicitur: & ex dispositione (hanc autem Græci διάθεσιν vocant) & eurythmia & symmetria, & decore, & distributione, quæ Græce οἰκονομία dicitur. Budæus.
OEconomia, etiam apud Oratores, Dispositio causæ dicitur. Quintil. 3. 3.
Diligentior œconomia. Quintil. lib. 1. cap. 8.
Perturbatior œconomia. Cic. 6. Att. 1. Sed enim οἰκονομία si perturbatior est, tibi assignato: te enim sequor σχεδιάζοντα. οἰκονομία, ordo & dispositio rerum quæ scribuntur. σχεδιάζοντα, scribentem non ordine, sed ut quidque in mentem venit.

OECONOMICUS, a, um. Adj. [οἰκονομικός] Ad rei domesticæ administrationem pertinens.
Apte & concinne constitutus. Quintil. 7. 10. OEconomica totius causæ dispositio.

OECONOMICUS, i. m. Gubernandæ familiæ peritus. Cic. 2. Off. 87. Has res commodissime Xenophon Socraticus persecutus est in eo libro, qui OEconomicus inscribitur. Colum. Præf. lib. 12. pr. Xenophon Atheniensis eo libro, P. Silvine, qui OEconomicus inscribitur, prodidit, &c. conf. Columel. 11. 1.

OECONOMICA, orum. n. pl. [οἰκονομικά] Quæ ad rem domesticam ac familiarem pertinent. Unde Aristotelis œconomica dicuntur.

OECUS, i. m. [οἶκος] Græce, Latine Domus sive familia dicitur: a quo OEconomus. Ea voce utitur Plin. lib. 36. cap. 25. Item Vitruv. 6. 10. Constituuntur œci magni. Idem 6. 5. Quadrati. V. Lex. Pitisc.

OECŪMĔNĬCUS, a, um. Adj. [οἰκουμενικός] Universalis, & ad totum orbem pertinens. Unde, Concilium œcumenicum. οἰκουμένη enim, idem est quod orbis terrarum, terra habitabilis. V. Conring. de Concil. th. 11. & D. Ziegler. Jur. Canon. p. 207. Episcopus OEcumenicus. V. Calixt. Apparat. p. 268.

OECURSINUS, æ. m. Vir argivus, qui donavit Agamemnonem thorace pulcherrimo. Homer. Iliad. lib. 11.

OEDĬPŪS, i. & ŏdis. m. [οἰδίπους] Filius Laii regis Thebani, dum adhuc matris utero teneretur, & pater Laius Apollinem de nascitura prole consuleret, ab oraculoque percepisset debere se ab ea interfici, natum puerum pastori armentorum suorum occidendum tradidit: qui cum regium imperium exsequi cogeretur, parvuli pedes gladio perforavit, & vimine suspendit ad arborem, quasi inedia moriturum. Quod ipse apud Senecam in OEdipo restatur. Sed quum vagitu Phorbantem pastorem Polybii Corinthiorum regis, ad se puer traxisset, ille conscissis vinculis jam tumidum pedibus puerum cuidam largitus est: qui lætus ad Meropem uxorem Polybii regis liberis carentem pro magno munere detulit: illa una cum viro tanquam filium cœlitus missum paterna caritate suscepit, & a pedum tumore OEdipodem nominavit. Cujus penultima brevis a poetis nostris poni consuevit, & declinatur OEdipus hujus OEdipodis, Græce: Latine vero OEdipi, teste Prisciano lib. 6. & Donato. Hic quum semel Thebas pergeret, Sphinge comperta, ejus ænigma dissolvit, & monstrum interemit. Unde rerum obscurissimarum interpres postea dictus fuit.
Davus sum, non OEdipus. Erasmus in Chiliad. OEdipi ingenium scite proponendis, simul & dissolvendis ænigmatum scrupis nobilitatum est, propter dissoluta Sphingis problemata, adeo ut in proverbium abierit ejus nominis appellatio. Velut apud Ter. Andr. 1. 2. 23. servus dissimulans intelligere quod herus dixerat: Davus, inquit, sum, non OEdipus. Id quod commutato nomine potest ad quemlibet accommodari, Paulus sum, non OEdipus. Antonius sum, non OEdipus. Quin ipsa per se figura proverbialis est, poreštque ad eundem modum fingi ea quavis vel persona, vel re vulgo nobilitata. Ut, Qui possim omnia meminisse? Petrus sum, non Lucullus. Qui possim tantis sufficere laboribus? Nicolaus sum, non Hercules. Qui potero rem tam duram persuadere? Ricardus sum, non Cicero. Erasmus. conf. Plaut. Pœn. 1. 3. 34.

OEDIPŎDAS, æ. m. [οἰδιπόδης] pro eodem dicitur. Stat. 1. Theb. 17.
— limes mihi carminis esto
OEdipodæ confusa domus. conf. Martial. 10. 4.
Impii OEdipodæ nuptiales faces. Senec. Herc. fur. 6.

OEDIPŎDĪŎNIUS, a, um. Adj. [οἰδιποδιόνιος] Ovid. 15. Met. 429.
OEdipodioniæ quid sunt nisi nomina Thebæ? conf. Lucan. 8. 407.
Fratres OEdipodionii. Stat. 10. Theb. 795.

OEDIPODIONIDAS, patronym. m. [οἰδιποδιονίδης] Stat. 1. Theb. 313.
Interea patriis olim vagus exsul ab oris
OEdipodionides furtim deserta pererrat Aoniæ.
Diros OEdipodionides. Stat. 6. Theb. 426.

OEMAGRA, æ. f. [οἰναγρα] Herba eadem quæ OEnotheras. Diosc. 4. 113.

OENANTHARION, i. n. [οἰνανθάριον] Unguentum œnanthinum est, teste Ægineta, qui non ubi id sic nominatum putat, quod œnanthen resipiat, quum sæpe fiat sine ea, sed a vino & floribus liliis.

OENANTHE, es. f. [οἰνάνθη] Flos labruscæ, hoc est vitis silvestris, non tamen cujuslibet, (nam duæ sunt labruscæ species) sed ejus tantum, quæ solum florem, non etiam uvas profert. Colligitur quum optime olet, siccatur in umbra, substrato linteo, atque in cados conditur. Dicitur quasi οἴνου ἄνθος, hoc est vini flos. Plin. lib. 12. cap. 28.
OEnanthe, Herba. Plin. lib. 21. cap. 24. OEnanthe herba nascitur in petris, folio pastinacæ, radice magna, numerosa. Sunt qui putent esse eam, quæ vulgo *Filipendula* dicitur: vocatamque OEnanthen, quod cum vino floreat. conf. Diosc. 3. 126.

OENANTHINUS, a, um. Adj. [οἰνάνθινος] Quod ex œnanthe factum est. ut, OEnanthinum oleum. Plin. lib. 23. cap. 4.

OENANTIA, æ. f. [οἰνανθία] Urbs Sarmatiæ in Asia, Ptolemæo lib. 5. Hodie *S. Sophia*.

OENEATES, is. m. Inter Vina transmarina numeratur, Plin. 14. 7. V. not. Hard.

OENEUS, i. m. duarum syllab. [οἰνεύς] Calydoniæ rex & Deianiræ pater, de primitiis omnibus numinibus sacrificavit, excepta Diana, quæ irata aprum immisit, qui cuncta vastabat, donec a Meleagro, OEnei filio, occideretur. Hæc Servius. Ovid. 8. Met. fab. 4.
An felix OEneus nato victore fruetur?
OEnei partu edita. Periphrasis est Deianiræ OEnei filiæ. Cic. 2. Tusc. 20.
Quantum una vecors OEnei partu edita, &c.

OENEUS, a, um. Adj. [οἴνειος] Ovid. 8. Met. 281.
Inquit, & OEneos ultorem spreta per agros
Misit aprum

OENEIUS, a, um. aliud Adj. [οἰνήϊος] ut, Heros OEneius. Stat. 5. Theb. 661.

OENIDAS, æ. m. patronym. [οἰνείδης] Ovid. 8. Met. 415.
At manus OEnidæ variet, &c. i. e. Meleagri filii OEnei.
Magnus OEneides. Stat. 5. Theb. 405.

OENIGENA, æ m. Vino genitus. Fest. al. rectius, Oenigenas, Unigenitos. Quia antiqui œ pro u ponebant.

OENO, ōnis. f. Una fuit ex filiabus Anii & Dorippes, quibus id impartiverat Dionysus, ut quicquid attigissent, in triticum statim verteretur. & vinum, & oleum, unde dictæ Œnotropæ, quasi in novas formas omnia vertentes. Meminit Cæl. lib. 7. cap. 15. V. ŒNOTROPÆ.

OENOANDA, æ. f. Oppidum Cabaliæ, quæ Lyciæ regiuncula est, tria habens oppida, Balburam, Bubonem, & OEnoandam. Auctor Plin. lib. 5. cap. 27.

OENOCHONUS, [οἰνόχωνος] teste Herodoto, lib. 7. Fluvius in Thessaliam defluens, sicut & Peneus.

OENOE, es. f. [οἰνόη] Vicus quidam Atticæ, quem qui incolebant, alveum quendam torrentis vicinum suis finibus incluserant. At ingruenta immodica vi aquarum & ob id corruptis agris, agricolationem perdidere. Unde Prov. οἰνόη τὴν χαράδραν. in eos scil. qui sibi malum arcessunt, dum commoditatem quærunt. V. Erasm. Adag.

OENŎGĂRON, i. n. [οἰνόγαρον] Condimenti genus ex vino & garo. Apic. 1. 31. & 3. 21. & 5. 1.

OENOGARĀTUS, a, um. Adj. ut, Porcellus œnogaratus. Apic. 8. 7.

OENŎMĂUS, i. m. [οἰνόμαος] Filius Martis, rex Elidis, & Pisæ, atque Hippodamiæ pater. hic victus a Pelope regnum amisit: totaque postea regio Peloponnesus a Pelope dicta est. Strabo lib. 8.
Alter fuit Peloponnesius, in bello Trojano ab Hectore interfectus, teste Homero.

OENŎMĔLI, [οἰνόμελι] Potio ex melle & vino austero, quam Latini Mulsum appellant. V. Dioscor. lib. 5.

OENŌNE, [οἰνώνη] ut ait Strabo lib. 8. nomen Civitatis, & Nymphæ Phrygiæ, a Paride adamatæ. Ovid. de Rem. Amor. 457.

OENOPHŎRUM, i. n. [οἰνόφορον] Vas ad ferenda vina aptum. Martial. lib. 6. 89.
Reddidit œnophori pondera parva sui. Cic. 2. de Finib. 23.
Quibus vinum diffusum e pleno sit œnophoro, ut ait Lucilius. Quædam exemplaria legunt Hirsiphon. V. ARCHUS.

OENOPHŎRUS, i. m. [οἰνοφόρος] Minister vinum ferens, vel poculum vini inferens. Plin. lib. 34. cap. 8. Praxiteles fecit Stephusam, Spilumenen, OEnophorum, Harmodium, &c. Hard. femin. putat.

OENŎPIA, æ. f. [οἰνοπία] Insula est, quæ alio nomine Ægina dicitur. V. ÆGINA. Ovid. 7. Met. 472.
OEnopiam veteres appellavere, sed ipsa
Æacus Æginam genitricis nomine dixit.

OENOPIUS, a, um. Adj. [οἰνόπιος] ut, Muri OEnopii. Ovid. 7. Met. 490.

OENOPŌLA, æ. m. [οἰνοπώλης] Venditor vini. &

OENOPOLIUM, i. n. [οἰνοπώλιον] Taberna vinaria. Plaut. Pseud. 2. 4. 52.
Quin in corde instruere quondam cœpit œnopolium. Quo loco Turnebus legendum censet Thermopolium, quomodo & in emendatis libris excusum est. Idem Asin. 1. 3. 18.
Quum a pistore panem petimus, vinum ex thermopolio.

OENOPTÆ, [οἰνόπται] In Græcorum conviviis dicebantur. Quorum officium erat dare operam, ut ex æquo biberetur. V. Cæl. Rhodiginum lib. 28. 6. & Henr. Steph. Thes. Gr.

OENOTRIA, æ. f. [Οἰνωτρία] Regio est Italiæ. Nonnulli vero ipsam Italiam sic perhibent ab OEnotro Arcade, ut refert Pausanias lib. 8. Pisander vero lib. 13. a vini bonitate appellatam sic esse ait. Gentile nomen est OEnotrus, & OEnotrius. Hæc Stephanus, qui OEnotriam Græce Οἰνωτρίαν per ω in medio scribit, ut mirum sit apud Latinos poetas correptam inveniri. Et fortasse apud quosdam OEnotri interdum, non OEnotrii legendum esset, quod apud Silium Italicum ubique observatum vidi. V. supra in dictione ITALIA.

OENOTRIUS, a, um. Adj. [Οἰνώτριος] ut,
Pubes OEnotria. Sil. lib. 12. 650.
Tellus OEnotria. Virg. 7. Æn. 85.
Viri. Virg. 2. Æn. 536.

OENOTRUS, a, um. aliud Adj. [Οἰνωτρός] ut,
Fines OEnotri. Sil. lib. 13. 51.
Oræ OEnotræ. Sil. lib. 8. 221.

OENOTRIDES, [Οἰνωτρίδες] dictæ sunt duæ Insulæ, quæ sunt contra Veliam, Pontia scilicet & Iscia. Plin. lib. 3. cap. 7.

OENOTROPÆ. V. ŒNOTROPÆ.

OENUS. Germaniæ fluvius, ex Alpibus Rhæticis ortus, Danubio incidens, vulgo dictus *Inn*.

OENUSSÆ, [Οἰνοῦσσαι] Tres insulæ sunt, ante Messenen Peloponnesi urbem, quarum meminit Plin. lib. 4. cap. 12.
Est item OEnussa, Exigua insula, Chio adjacens. Plin. lib. 5. cap. 31.

Digitized by Google

OEsprum, [illegible] Genus calceamenti muliebris, Polluci lib. 5. cap. 16. ubi Gualtherus vertit Monila.
OEstrum, i. n. [οἶστρος] Græce, Latine Furor dicitur, unde Statius vocat OEstrum laurigerum, Poeticum furorem, lib. 1. Theb. 32.
Tempus erit, quum laurigero tua fortior œstro
Facta canam.
OEstrum etiam Latine Asilus dicitur, volatile parvum, vulgo *Tabanus*, ut ait Servius, ex soni similitudine dictus. Virg. 3. Georg. 148.
Est lucos Silari circa, &c. Columel. lib. 9. cap. 14. scribit nasci in extremis partibus favorum amplioris magnitudinis, quam sunt apes ceteræ, eosque nonnulli putant esse reges. Verum quidam Græcorum auctores [illegible] appellant, ab eo quod exagitent, neque patiantur examina conquiescere.
OEsus, pro Usus. Cic. 3. de Legib. 10. At si quid erit quod extra magistratus curatione œsus sit. i. e. Curatione sit opus. Nam prisci non raro pro u, œ posuerunt, ut pro munire, mœnire; pro mutuus, mœtuus; pro reurus, mœrus; pro oti, œti. Festus, Ex ponderibus publicis, quibus hac tempestate populus œtier solet. Martianus Capella tamen esse putat Oisus scribendum. Nam de littera I disputans, I copulatur, inquit O litteræ in nomine Jovis, & Oinuoe: Oisus etiam dicitur. Sic enim veteres Usum dixerunt. In exemplaribus apud Ciceronem legitur Hesus: sed Turnebi consilio reponi debet œsus, ut supra scripsimus.
OEsyma, æ. [Οἰσύμη] Oppidum est in Thracia, sive in ea Macedoniæ parte, quæ Thraciæ proxima est, non procul a Philippis & Neapoli. Meminit hujus oppidi Plin. lib. 4. cap. 11.
OEsypum, i. n. [οἴσυπος] dicitur Pinguedo collecta in lana succida. Ovid. 3. de Arte Am. 213.
OEsypa quid redolent, quamvis mittantur Athenis,
Demptus ab immundæ vellere succus ovis? Plin. lib. 29. cap. 2.
Quin ipsæ sordes pecudum, sudorque feminum & alarum adhærentes lanis (œsypum vocant) innumeros prope usus habent. Dicitur etiam lana succida & sordida, jam primum ab ovibus detonsa, nondum mundata, sed quæ adhuc cum sudore est, & sordibus, Græce [illegible], καὶ [illegible]. Legitur apud quosdam OEsipa, apud alios OEsopa, utrumque male, ut opinor. OEsypum dicitur, quasi [illegible]; id est, ovis sordes.
OEta, Mons Doridos, apud Plin. lib. 4. cap. 27. & lib. 35. cap. 18.
OEta, sive OEte, [Οἴτη] Mons inter Thessaliam & Macedoniam, clarus morte & sepulcbro Herculis, in quo (ut Servius inquit) stellæ videntur occidere, sicut de Ida nasci: & ubi elleborum optimum nascebatur. ut refert Plin. lib. 25. cap. 5. A Parnasso usque Pindum pars in Thermopylas vergens, proprie OEta vocatur. Quidam addunt aspirationem OEtha.
Ardua OEta. Ovid. 9. Met. 204.
Alta. Ovid. 9. Met. 230.
Frondosa. Stat. 4. Theb. 158.
Nemorosa. Ovid 9. Met. 168.
Tibi deserit Hesperus OEtam. Virg. 8. Ecl. 30.
OEtæus, a, um. Adj. [Οἰταῖος] unde Hercules OEtæus dictus est.
OEtæi ignes, pro Stellis. V. Noctifer, in nox.
Juga OEtæa. Propert. lib. 1. 13. 24.
OEthyni, Populi sunt juxta Pontum. Perottus.
OEtosyros, lingua Scythica, Apollo dicebatur.
OEtum, Herba est Ægypto peculiaris, de qua sic Plin. lib. 21. cap. 15. de Ægyptiis loquens, Mandunt, inquit, & œtum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Turnebus eam esse putat, quæ a Theophrasto [illegible] dicitur. Sed & Hesychius scribit [illegible] [illegible] non [illegible]. Fortassis igitur apud Theophrastum [illegible] non [illegible] scribendum.
OEtus, [Ὦτος] frater Ephialtis gigantis, filius Aloei: quorum meminit Virg. 6. Æn. 582. Hic pugnavit in Creta, ut Sallustius refert. Unde OEtii. Hic Servio & aliis vocatur Othus.

O F F

Offa, æ. f. Festus, Penitam offam Nævius appellat absegmen carnis cum coda. Antiqui enim offam vocant abscissum globi forma, ut manu glomeratam pultem. Juven. 2. Sat. 33. De abortu Juliæ Titi F.
— & patruo similes effunderet offas.
Nigra in facie tumidis livoribus offa. Juven. 16. Sat. 11.
Offa, Cibarium ex frustis panis in jure pingui, caseo vetere, pipere & cinnamomo conditis, quæ jussulata & caseata dicitur. Perottus Offa, & pultem significat, & quicquid est in pultis modum redactum. Virg. 6. Æn. 420.
Melle soporatam & medicatis frugibus offam Objicit. Potest etiam fieri offa ex aliis rebus. Varr. lib. 3. de R. R. cap. 5. Cibatui offas positas: hæ maxime glomerantur ex ficis & farre misto.
Offa, Massa. Plin. lib. 9. cap. 48. de lepore marino, in nostro mari offa informis, colore tantum lepori similis.
Convolutam in offas. V. convolvo.
Offa & Massa promiscue utitur Columel. lib. 12. cap. 38.
Offæ quibus aves saginantur. Columel. lib. 8. cap. 7.
Objicere offam. Cic. 1. de Divin. 27. Necesse enim est, offa objecta, cadere frustum ex pulli ore, quum pascitur.
Cadit offa ex ore pulli. Cic. 2. de Divin. 63.
Pultis offa. Cic. 2. de Divin. 72. Nunc vero inclusa in cavea, & fame enecta, si in offam pultis invadit, &c.
Offæ panis. Columel. lib. 8. cap. 9.
Offæ ficorum. Columel. lib. 12. cap. 15.
Carminis offæ. Pers. 5. Sat. 5.
Offŭla, æ. f. diminut. Suet. in Claud. cap. 40. Rogo vos, quis potest sine offula vivere?
Offula dicta, ut offæ minima in sue. Auctor Varr. lib. 4. de L. L. 22.
Ofella, æ. f. aliud dimin. simplici f scribendum esse docet Servius, quia primam syllabam corripit contra primitivi naturam: Frustulum carnis dicturque Ofella porcina a porco, quam in sartagine, craticula & prunis coquimus: Vitulina, a vitulo, quam ad ignem verubus versantes, ad escam paramus. Martial. lib. 14. 227.
Parva sibi curva craticula sudet ofella. Juven. 11. Sat. 144.
— at rudis omni
Tempore & exiguæ frustis imbutus ofellæ.
Offarcinatus, V. Offarcio.

Offectio, Offector, Offectus, V. officio.
Offendo, di, sum, [προσκρούω] ἔτι. compositum ex Ob & Fendo, quod non est in usu; Incurrere in aliquid, atque incidere significat. Ter. Eun. 5. 9. 34.
Si in platea hac te offendero post unquam, nihil quod dicas mihi,
Alium quærebam, iter hac habui, periisti.
Scopulum offendere. Cic. pro Rosc. Amer. 79. Restare tibi videbatur servorum nomen, quo, quasi in portum rejectus a ceteris suspicionibus, confugere posses: ubi scopulum offendis ejusmodi, ut non modo ab hoc crimen resilire videas, verum omnem suspicionem in vosmet ipsos recidere intelligas. Hic per translationem.
Puppis offendit in scopulis. Ovid. 4. de Pont. 14. 22.
Offendere ad Quintil. lib. 6. cap. 3. An non plurima [illegible] dicuntur? quale refert Cicero de Memmio homine prælongo, Caput eum ad forniceem Fabii offendisse.
Offendere ad stipitem. Columel. lib. 2. cap. 3.
Offendere ad Africam. Liv. 28. 43. Tanquam M. Atilius primo accessu ad Africam offenderit. [Locum apposui, ut appareat præp. ad τὸ Accessu referri, & Offendere absolute poni, pro [illegible].
Offendere, Læsionem & offensionem accipere ex aliqua re in aliquam corporis partem. Columel. lib. 5. cap. 9. Deinde arando ne coxam bos, aliamve partem corporis offendat.
Latus offendere. Cic. pro Cluent. 175. Cecidisse ex equo dicitur, & homo infirma valetudine latus offendisse vehementer.
Defendere & Offendere, inter sese adversa sunt, quorum alterum significat [illegible] ἔχειν: alterum [illegible] [illegible]. Ex Gell. lib. 9. cap. 1.
Offendere, Lædere, Nocere, ut
Aciem oculorum. V. acies.
Lumen exstinctum offendit nares nidore. Lucret. lib. 6. 793.
Aliquem offendere, Lædere animum ejus. [βλάπτειν, ἀνιᾶν] Suet. in Claud. cap. 26. Priorem, quod parentes ejus Augustum offenderant, virginem adhuc, repudiavit.
Amicum in nugis. Hor. de Arte Poet. 451.
Animum offendere alicui. Cic. 4. Att. 15. Veritas est pusilla, quæ nunc laborat, ne animum Publio offenderet.
Animos bonorum offendere in re aliqua. Cic. 2. Q. frat. 3. In Pompejo defendendo animos bonorum offenderent.
Amicus meus multis rebus offenditur. Cic. 1. Fam. 9.
Contumelia aliquem. Cic. 6. Att. 3.
Existimationem alicujus. Cic. 3. Fam. 8. Hos ego sermones, quod & multi sunt, & tuam existimationem, ut ego sentio, non offendunt, lacessivi nunquam, sed non valde repressi.
Pectora offenduntur facto aliquo. Ovid Rem. Amor. 427.
Sensus aliquorum. Cic. 1. Fam. 9. [Hic est [illegible],
Vitio alicujus offendi. Cic. 2. de Invent. 4.
In aliquo aliquem. Cic. 3. Fam. 8.
Offendi. Cic. 2. Fam. 16. Ille si omnibus est malevolus, quod nunquam existimavi, minus offendor in me: sin autem a me est alienior, nihil tibi litteræ meæ proderunt.
Offendebatur, cum Infinitivo, pro Graviter ferebat. Suet. Octav. cap. 89. Componi tamen aliquid de se, nisi & serio, & a præstantissimis, offendebatur.
Offendere in aliquo. Cic. 1. Q. frat. 1. 11. Sed si quis est, in quo jam offenderis, de quo aliquid senseris, huic nihil credideris. i. e. Spe & existimatione, quam de eo conceperas, deceptus fueris.
Offendere in arrogantiam. Cic. 2. de Invent. 5. Quod si in ceteris quoque studiis a multis eligere homines commodissimum quodque, quam sese uni alicui certo vellent addicere: minus in arrogantiam offenderent. i. e. Inciderent. Budæus. Al. In arrogantia.
Offendere aliquid in aliquo. Cic. pro Milon. 99. Quæ si vos cepit oblivio, aut si in me aliquid offendistis. i. e. Si vos læsi vel fefelli. Budæus.
Offendit me loci celebritas. Cic. 14. Fam. 1. Sed si me offendet loci celebritas, alio me conferam, ad te scribam.
Offendit eos noster labor. Cic. 1. de Finib. 3. Sic isti curiosi, quos offendit noster minime nobis injucundus labor.
Offendere, Peccare, errare. Cic. 9. Fam. 2. Quis est tam Lynceus, qui in tantis tenebris nihil offendat, nusquam incurrat?
Offendere apud judices. Cic. pro Cluent. 63. Postremo certe potius illum qui bis apud eos judices offendisset, quam eum qui bis causam iis probavisset. i. e. Damnatus esset, contrariam sententiam tulisset. Budæus, Offendit apud judices is, de quo male judicatur, id est, qui damnatur.
Offendere aliquid in re aliqua. Cic. 1. de Orat. 129. Nihil enim est tam insigne, nec tam ad diuturnitatem memoriæ stabile, quam id in quo aliquid offenderis.
Offendere, pro Infeliciter agere. Cic. 7. Verr. 131. Quum multi viri fortes, in communi incertoque periculo belli, & terra & mari sæpe offenderint. conf. paulo supra not.
Offensum esse, impersonaliter dicitur, quum aliquid secus accidit, quam sperabamus, ut ait Budæus. Cic. 1. Fam. 7. Si cecidisset ut volumus, & optamus, omnes te & sapienter & fortiter: sin aliquid esset offensum, eosdem illos & cupide & temere fecisse dicturos.
Offendere, [ἐντυγχάνειν] Invenire, sed præter opinionem. Ter. Heaut. 2. 2. 44.
Texentem telam studiose ipsam offendimus. Idem Hec. 3. 1. 45.
Quonam modo, Philumena mea, nunc te offendam affectam?
Imperatum aliquem offendere. Cic. 2. Fam. 2. conf. supra.
Offendens, entis. Partic. [βλάπτων] Qui offendit.
Offendens, pro Offensus videtur usurpatum a Gellio, lib. 9. cap. 15. Aderat nobiscum ibi Juliani sectator, juvenis promptus & proficiens, & offendens jam in eo, quod ille apud Juliani aures in præcipiti stare, & subitaria dictione periculum sui facere audebat.
Offensus, a, um. Partic. [βεβλαμμένος] Læsus. Liv. 7. 36. pr. Miles offenso scuto præbuit sonitum. Plin. lib. 7. cap. 53.
Pede offenso procumbere. Ovid. 2. Fast. 720.
Limina offensa. i. e. Ad quæ cæcus offendit. Quintil. Decl. 2.
Pergraviter offensus. V. pergravis.
Vehementer a quibusdam offensus. Cic. 15. Att. 8.
Damnis offensus. Hor. 1. Epist. 7. 88.
Vitiis. Ovid. 10. Met. 244.

Nolo

Digitized by Google

Nolo offensum. V. NOLO.
Deus offensos mereri. Ovid. 21. Epist. 48.
Hominem sibi offensum sublevare. Cic. 10. Fam. 18.
Alienatus & offensus animus. Cic. 1. Att. 14.
Offensa voluntas populi. Cic. 5. Tusc. 10. Id si propter alienam & offensam populi voluntatem malum est, quam sit ea contemnenda, paulo ante dictum est. Nepos, 10. 7. 3. Offensa in eum militum voluntate.
Offensus, Adj. nonnunquam actionem significat, nimirum Qui offendit, qui peccavit, ut, Offensa forma. Hor. Epod. 15. 15.
Nec semel offensæ cedet constantia formæ,
Si certus intrarit dolor. i. e. Nec, si certo, & vero dolore affectus fuero, constantia mea, quæ me diu tuos mores, tuamque injuriam perferre coegit, cedet tuæ formæ semel offensæ, id est, quæ semel offenderit, quæ semel peccarit, quæ mihi semel offensa atque invisa, dum alios amas, fuerit. Ea autem est interdum nominis Offensus significatio apud bonos scriptores. Alii aliter accipiunt. V. Lambinum.
Offensus alicui, nomen, pro Inviso. Suet. Jul. cap. 19. Pompejum affectatus est, offensum Patribus, quod Mithridate victo, &c. [Immo pro Infenso. q. d. Offensum a patribus, & eo iratum ipsis. V. paulo infra simile exempl. ex Cic. 10. Fam. 18. & plura in Compar.
Invidiosus & offensus. Cic. pro Cluent. 158. Si qua apud vos causa hujusmodi delata sit ejus qui lege non teneatur, etiamsi is invidiosus, aut multis offensus esse videatur, etiamsi eum oderitis, &c.
Invidiosus & offensus ordo Senatorius, i. e. Odiosus & invisus, inquit Badæus. Cic. 5. Verr. 145. O miserum atque invidiosum, offensumque paucorum culpa atque indignitate ordinem Senatorium.
In offenso esse. Lucret. lib 3. 954.
Offensus, pro Infenso & Irato, propterea quod qui offensi & læsi sunt, irasci solent. Cic. 10. Fam. 18. Si hominem offensum mihi, conjunctum cum Repub. non sublevassem.
Offensior, pro Irato. Cic. 1. Att. 4. Quod ad me scribis de sorore tua, testis erit tibi ipsa, quantæ mihi curæ fuerit, ut Quinti fratris animus esset is, qui esse deberet: quem quum esse offensiorem arbitrarer, eas litteras ad eum misi, quibus & placarem ut fratrem, & monerem ut minorem, & objurgarem ut errantem. Idem pro Cluent. 172. Eine igitur, quem sibi offensiorem, Oppianico familiarissimum sciebat esse, potissimum & suum scelus & illius periculum committebat? Suet. Vitel. cap. 14. Nullis offensior quam vernaculis.
OFFENSUM, i. n. [illegible] Cic. 1. de Invent. 92. Offensum, est quod eorum, qui audiunt, voluntatem lædit.
OFFENSA, æ. f. [illegible] fere active sumitur: estque ejus qui offendit, Offensio contra ejus, qui offenditur, ut ait Valla. Quintil. lib. 6. cap. 6. Idem quum offensam vereretur, si objurgaret populi segnitiem. i. e. Ne populum Atheniensem offenderet.
Offensæ principum. Tacit. 3. Hist. 35. Satis patuit iis, qui principum offensas acriter speculantur.
Leves offensæ. Suet. Claud. cap. 26.
Offensa, Gratiæ opponitur. Quintil. lib. 4. cap. 2. Verum hoc omittamus, ne minus gratiæ excipiendo recta, quam offensæ reprehendendo prava mereamur.
Periculosa potentium. Quintil. lib. 2. cap. 20.
Habere offensam. Quintil. lib. 9. cap. 2.
Mereri, i. e. Committere aliquid quo alius offendatur. Ovid. 4. de Pont. 1. 16.
Ah! pudet offensam non meruisse prius.
Respuere offensas, Oblivisci injuriarum. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 43.
Esse in offensa apud aliquem, pro Offendisse. Cic. 9. Att. 2. Quod negas te dubitare, quin magna in offensa sim apud Pompejum hoc tempore, non video causam cur ita sit hoc quidem tempore.
Suscipere offensam & subire. Plin. 2. Epist. 18.
Vereri. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Vindicare suas offensas nece. Ovid. 3. Trist. 8. 40.
Sine offensa vivere cum uxore. Plin. 8. Epist. 5.
Sine gustus offensa, Sine fastidio. Columel. lib. 12. cap. 21.
Offensa, pro Morbi veteris motiuncula, seu Recidiva, ut vocant. Sen. Epist. 7. pr. Quod ægris evenit, quos longa imbecillitas usque adeo affecit, ut nunquam sine offensa proferantur.
Sentire offensam in cœna. Cels. lib. 1. cap. 6.
Offensa, passive. Paterc. lib. 2. de Cn. Pompejo, Amicitiarum tenax, in offensis exorabilis, in accipienda satisfactione facillimus.
OFFENSIO, ōnis. f. [illegible] ne,
Pedis offensio. Cic. 2. de Divin. 84.
Asperitas & Offensio. Cic. de Univers. 25. Id ita tornavit ut nihil effici posset rotundius, nihil ut asperitatis haberet, nihil offensionis, nihil inclusum angulis, nihil anfractibus. i. e. Nihil quod offendere posset.
Offensio est pæne idem quod Invidia, [illegible] id est Odium publicum & prava existimatio. Cic. 1. Verr. 23. Aperte ab judicibus petit, ut tu mihi anteponare: & ait hoc se honeste, sine ulla invidia, ac sine ulla offensione contendere.
Offensio & Benevolentia, contraria. Cic. pro Muren. 41. Qua in forte sapiens Prætor, qualis hic fuit, offensionem vitat æqualitate decernendi, benevolentiam adjungit lenitate audiendi.
Offensio & Gratia, contraria. Plin lib. 29. cap. 1. Quod apud alios gratiam, apud alios offensionem habet.
Vitiosam offensionem atque fastidium ad res certas habere. Cic. 4. Tusc. 23.
Hominum offensio, Nocumentum & impedimentum quo aliis nocemus, & alios offendimus. Cic. 1. Verr 41. Quæ quum cogito, jam nunc timeo, quidnam pro offensione hominum, qui illi inimici, infensique sunt, & exspectatione omnium, & magnitudine rerum dignum eloqui possim.
Ordinis totius offensio, pro Offensa, active. Cic. 1. Verr. 9. In hac libidine hominum nocentissimorum, in Populi Romani quotidiana querimonia, judiciorum infamia, totius ordinis offensione, quum hoc unum his tot incommodis remedium esse arbitrarer, &c.
Accendere offensiones. V. ACCENDO.
Accipere offensionem, & Deponere, contraria. Cic. 1. Att. 14. V. ACCIPIO.
Afferre. V. AFFERO.
Cadere in. V. CADO.
Concitare gravem offensionem, & magnum odium. Cic. 2. de Invent. 100.
Conjectare vultu. Tacit. 1. Ann. 38.
Effugere alicujus. Cic. 4. Fam. 4.
Excipere. Cic. 1. de Invent. 30.
Fit offensio. h. e. Molestia. Varr. 2. de R. R. cap. 17.
Habet offensionem hæc res apud aliquos. Plin. lib. 19. cap. 1.
Incurrere in odium & offensionem aliquorum. Cic. 2. Verr. 35.
Lenire. Cic. 1. de Invent. 30.
Moveri offensione turpitudinis, pro Offendi turpitudine. Cic. 5. de Finib. 62. Quis est tam dissimilis homini, qui non moveatur & offensione turpitudinis, & comprobatione honestatis?
Obliterare. V. OBLITERO.
Obliterare privatam. Cic. Post red. in Sen. 20. Publici mei beneficii memoria privatam offensionem obliteraverunt.
Esse offensioni, Molestiam adferre. Cic. 13. Att. 23. Omni tibi asseveratione affirmo, quod mihi credas velim, mihi majori offensioni esse, quam delectationi possessiunculas meas
Sublevare offensionem. Cic de Amicit. 88. Una illa sublevanda offensio est, ut & utilitas in amicitia, & fides retineatur.
Sumere offensionem. Cic. 5. Att. 1. Ut etiam, si qua fuerat ex ratione sumpta offensio, non appareret.
Suscipere invidiam atque offensionem apud populum. Cic. 4. Verr. 117. Quisquam dubitabit quin tu istam apud populos provinciæ istius invidiam atque offensionem, non ambitionis, neque beneficiorum collocandorum, sed pecuniæ conciliandæ causa susceperis?
Timere labores & molestias offensionum & repulsarum quasi quandam ignominiam & infamiam. Cic. 1. Off. 71.
Vitare offensionem negligentiæ atque effugere. h. e. Crimen & culpam. Cic. 3. Verr. 108. In quibus non dubito quin offensionem negligentiæ vitare atque effugere non possim.
Offensio, pro Casu adverso in rebus agendis, ut Cic. 1. Fam. 7. Offensionem esse periculosam, propter &c. video.
Belli offensiones, Damna accepta. Cic. pro Lege Manil 28. Cujus adolescentia ad scientiam rei militaris, non alienis præceptis, sed suis imperiis: non offensionibus belli, sed victoriis: non stipendiis, sed triumphis est traducta.
Offensio, Læsio ex morbis, ut Offensa.
Graves offensiones ex. Cic. 16. Fam. 12. Graves solent offensiones esse ex gravioribus morbis, si qua culpa commissa sit.
Odiosa. Cic. de Senect. 65. In fragili corpore odiosa omnis offensio est.
OFFENSIUNCŬLA, æ. f. [illegible] dimin. Parva noxa. Cic. pro Planc. 51. Vidit M. Pisonem &c. in ista Ædilitate offensiuncula accepta, summos a Populo Rom. esse honores adeptos. Idem 13. Epist. 1.
OFFENSUS, ūs m. [illegible] Idem quod Offensa. Lucret. lib 6. 330.
Non igitur multis offensibus in remorando. Senec. Epist. 108.
Per hujusmodi offensus emetiendum est confragosum hoc iter. Macrob. 2. 9. Offensu fortuito.
Offensus, [illegible] Occursatio, quum inter se offendunt atomi. Lucret. lib. 2. 223
Nec foret offensus natus. i. e. Nec corpora prima unquam inter se offendissent, & conflixissent. Lambinus. Idem 4. 359.
Cogit hebescere eum crebris offensibus aer. Idem 3. 955.
Vitaque in offensu est. conf. Idem 6. 332.
OFFENSOR, ōris. m. Qui offendit. Arnob lib. 7. Iras ac animos ponant & in gratiam suis cum offensoribus redeant.
OFFENDICŬLUM, i. n. [illegible] Impedimentum, obstaculum. Plin. 9. Epist. 11. Sunt enim in hac offendicula nonnulla: circumfer oculos, & occurrent.
OFFENDIMENTUM, i. n. Idem quod Offendix Festus. V. seq. dict.
OFFENDIX, īcis f. Ligaturæ nodus quo apex retinebatur Festus, Offendices ait esse Titius ligaturæ nodos, quibus apex retineatur & remittatur: at Veranius choriola existimat quæ sint in loris apicis, quibus apex retineatur & remittatur, quæ ab offendendo dicantur. Nam quum mentum proventum est, offendit mentum. Al. Offendimentum
OFFENDO, inis. f. Offensio. Antiquum. Afran. Vopisco, Quoque nono offendo sæpe procul nostra sit mala. Ex Nonio 2. 602. [Fortassis Offendio scribendum.
OFFENSIBILIS, e. Adj. Lactant. 4. 26. Offensibilibus & caducis gressibus incedere. [Forte Offensabilibus.
OFFENSO, [illegible] āre. frequentat. ab Offensum supino verbi Offendo. Liv. 25. 37. Flere omnes repente, & offensare capita. conf. Lucret. 6. 1051.
Offensando, [illegible] Lucret. lib. 2. 1058.
— & ipsa
Sponte sua forte offensando semina rerum, &c.
OFFENSANS, antis. Partic. [illegible] Quintil. lib. 10. cap. 7. de extemporali dictione loquens, Si non intersistentes offensantesque, brevia illa atque concisa singultantium modo ejecturi sumus.
OFFENSĀTIO, ōnis. f. Sen. de Benef. 5. 25. Offensationem memoriæ labentis. Plin. 28. 16. Subtriti contusique offensatione. Quintil. 11. 3. Offensatione commoneri.
OFFENSĀTOR, ōris. m. [illegible] Qui offendicula incurrere solitus est: ut, Offensator equus. Quintil. lib 10. cap. 3. de dictandi modo loquens, At idem ille qui excipit, si tardior in scribendo, aut inertior in legendo, velut offensator, fuerit, inhibetur cursus. Offensatorem appellat, qui in legendo identidem resistit, aut potius qui perperam legit.
OFFENSĀCŬLUM, i. n. Lactant. de Opificio Dei, cap. 1. Summa ergo prudentia est pedetentim incedere, quoniam adversarius noster offensacula pedibus latenter opponit. Prudent Psych. 485.
Cæcum errare sinit, perque offensacula multa
Ire. Apul. 9. Met. pr. Crebris offensaculis & assiduis lapsibus jam contusis cruribus meis.
OFFERCIO, si, tum, [illegible] īre. Implere. Hinc
OFFERTUS, a, um. Partic. [illegible] Plenus. Plaut. Asin. 2. 2. 17.
Maximas optumitates gaudioque offertissimas. Al. Opimitates.
Offertissimus, pro Pinguissimo. Plaut. Capt. 4. 1. 8.
Sine sacris hæreditatem sum adeptus offertissimam. Al. Aptus effertiss.
OFFARCINATUS, a, um. Partic. ab Offarcino. Tertull. advers. Marcion. 4. 24. Profectio oneribus offarcinata. conf. SUFFARCINATUS.

OFFERO, affers, obtŭli, oblātum, [[illegible], [illegible], [illegible]] offerre. Exhibere, five quod a barbaris dicitur *præsentare*. Ter. Hec. 5. 3. 10.
Parmeno, opportune te offers, propere curre ad Pamphilum. Cic. 2. Att. 22. Quod fore obtulerit, id acturus videatur.
Peropportune offerre. V. PEROPPORTUNUS.
Alicui offerre quod ipse fibi optare deberet. Cic. pro Cluent. 117.
Offerre aliquid in lusum. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Offerre, Polliceri. Horat. lib. 1. Epist. 1. (63.)
Nænia, quæ regnum recte facientibus offert. Dixerat Rex eris. H. St. Alibi Deferre. V. in OCULOS.
Accessus tellus obtulit faciles puppibus. Lucan. lib. 3. 44.
Adventum offerre. Ter. Hec. 3. 3. 10.
Auxilium. Cic. 6. Verr. 107. Multis sæpe in difficillimis rebus præsens auxilium ejus oblatum est.
Beneficiure. Cæs. 6. Bell. Gall. 41. extr.
Caput obvius ipse obtulit leto. Lucret. lib. 3. 1054.
Caput offerendum leto. Senec. Medea, 7. 2.
Caput vilitati & periculis. Plaut. Capt. 2. 1. 34. Cic. pro Sull. 84. Caput meum obtuli periculis omnibus.
Crimen offerre, pro Criminari. Cic. de Amicit. 66. Addendum eodem est, ut ne criminibus aut inferendis delectetur, aut credat oblatis.
Incendium. Cic. pro Domo, 62. Domus ardebat in palatio, non fortuito, fed oblato incendio.
Injuriam. Ter. Hec. 5. 1. 13.
Jusjurandum. Suet. de Claris Rhet. 5. Quintil. lib. 5. cap. 6. Jusjurandum litigatores offerunt fuum.
Luctum alicui. Catul. Argon. 62. 247.
Mærorem. Plaut. Cafin. 3. 5. 50. Ter. Hec. 3. 1. 1.
Nemini ego plura acerba esse ex amore homini unquam oblata credo.
Majestatem fuam contumeliæ. Liv. 3. 11.
Mendicitatem offerre. Plaut. Rud. 2. 6. 30.
Metum. Cic. 15. Fam. 1. Neque multi funt, & diffugiunt qui funt, metu oblato.
Moram offerre, Remorari. Plaut. Pfeud. 1. 3. 17.
— funt colloqui
Qui volunt te. BA. quis est, qui moram occupato molestam obtulit?
Mortem hostibus offerre. V. MORS.
Occasionem. Cic. pro Lege Manil. 4. Occasionem fibi ad occupandam Afiam oblatam esse arbitratur.
Officium alicui. Lucan. lib. 9. 64.
Opem obtulit invito. Ovid. ad Liv. 420.
Operam ultro. Liv. 40. 23.
Optatum. Ter. Adelph. 5. 9. 21.
Di tibi, Demea, omnes femper omnia optata offerant. Al. Afferant.
Os fuum, non modo ostendere, fed etiam offerre. Cic. pro Rosc Amer. 87.
Oscula alicui. Tibul. 1. 4. 55.
Religionem offerre, Injicere fcrupulum. Cic. 10. Fam. 12. Recitatis literis oblata religio Cornuto est.
Se offerre. Cic. 2. de Lege Agrar. 12. Finem feci offerendi mei: ne forte mea fedulitas, aut feditiosa, aut impudens videretur.
Ultro fe offerre & polliceri. Cic. pro Planc. 24. Ultro mehercules fe mihi etiam offerrentes, ultro pollicentes rogavi.
Profiteri, offerre fe, & polliceri. Cic. 1. Q. frat. 2. 25. Nostræ tamen causæ non videntur homines defuturi. Mirandum in modum profitentur, offerunt fe, pollicentur.
Occurrere, offerre fe, & non vocatum respondere. Cic. 3. de Orat. 189.
Offerre fe ad mortem pro patria. Cic. 1. Tusc. 32.
Se alacrem. Cic. 5. Att. 13. Verum tamen, quum de Cumanis venissem cum imperio, Græci quasi Ephesio Prætori fe alacres obtulerunt.
Offerre fe alicui, pro In conspectum ejus prodire. Cic. 3. Att. 10. Quem ego, &c. vitavi ne viderem, ne aut illius luctum fqualoremque aspicerem: aut ne, quem ille florentissimum reliquerat, perditum illi afflictumque offerrere. De Quinto fratre. Budæus.
Gratulationi fe. Cic. 9. Att. 4.
Ignotum fe venientibus. Virg. 2. Æn. 59.
Offerre fe & falutem fuam in discrimen pro statu civitatis. Cic. pro Sext. 61.
Se in focietatem gloriæ alterius. Cic. pro Marcell. 7. Quin etiam, illa ipsa rerum humanarum domina, Fortuna in istius fe focietatem gloriæ non offert: tibi cedit.
Se inter viam offerre. Cic. 4. Att. 3. Si fe inter viam obtulerit, occisum iri ab ipso Milone video.
Invidiæ periculisque omnibus pro falute aliquorum fe. Cic. 3. in Catil. 28.
Melioribus fe. Hor. 1. Epist. 2. 68.
Offerre fe ultro morti. Cæs. 7. Bell. Gall. 77.
Morti pro te toties me obtuli. Cic. pro Milon. 95.
Acriter fe morti offert vir fortis. Cic. pro Milon. 93.
Negotiis alienis fe. V. NEGOTIUM.
Si nihil fe offert, quod fit probabilitati illi contrarium, &c. Cic. 4. Acad. 99.
Se obviam alicui. Ter. Adelph. 3. 2. 24.
Offerre fe periculis fine causa. Cic. 1. Off. 83.
Offerre fe prælio. Cæs. 3. Bell. Civil. 73.
Pro omnium falute fe. Cic. in Pison. 21.
Offerre fe, pro Opponere. Cic. ad Brut. 15. Romam ut veni, statim me obtuli Antonii fceleri atque dementiæ.
Temeritatibus fe. Cic. pro Sext. 61.
Spem offerre, pro Dare fpem. Cæs. 6. Bell. Gall. 34.
Stuprum offerre, Stuprare. Cic. 3. Off. 38. Reginæ stuprum obtulit. Correctiora exemplaria legunt Intulit. Idem 2. Philipp. 99. Hanc tibi esse cum Dolabella odii causam eufus es dicare, quod ab eo forori & uxori stuprum oblatum esse comperisses. conf. mox Vitium, & in OBLATUS.
Vitam fuam in discrimen. Cic. pro Sext. 61.
Vitam fuam pœnæ. Cic. pro Rabir. Post. 22.
Vitium virgini offerre, pro Violare, & vim inferre. Ter. Adel. 3. 1. 9.
Vultus blandos alicui. Tibul. 1. 6. 1.
Apud veteres Christianos Offerre dicebantur, qui Deo ecclesiæve aliquid donarent, feu consecrarent. Prudent. Hymn. 5. Cath. 149. & 155. & [illegible] 71. Hinc
Offerre est etiam Missam celebrare, five orare ad altare; apud Sulpic. Dial. 2. 2. conf. Tertull. de Jejun. cap. 15.
OFFERENS, entis. Partic. Liv. 44. 8. Offerentibus fese rebus.
OFFERENTIA, æ. f. Tertull. adv. Marc. 4. 24. Considere causarum offerentiam.
OBLĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Cæs. 1. Bell. Civil. 76. extr. Sic terror oblatus a ducibus, crudelitas in fupplicio, nova religio jurisjurandi, fpem præsentis deditionis fustulit.
Causam oblatam mihi gaudeo, in qua, &c. Cic. 16. Att. 14.
Facultas oblata. Virg. 4. Georg. 438.
Facultate oblata, fe in castra recaperunt. Cæs. 1. Bell. Civil. 72. Cic. pro Cluent. 77. Oblatam fibi facultatem putavit. ut, &c.
Fœdus oblatum. Virg. 10. Æn. 109.
Fortuna quæcunque oblata erit, vos complectar. Cic. pro Sext. 146.
Fortuna oblata delendi exercitus. Liv. 35. 6.
Honorem oblatum respuis. Claud. 2. in 1. Conf. Stil. 28.
Munus oblatum. Ovid. 3. Amor. 7. 46.
Præsentia illius oblata est. Ovid. 3. Trist. 9. 23.
Res nova oblata. Virg. 1. Æn. 454.
Stuprum per vim. Cic. 5. de Finib. 64. Nostra in Republica & quæ per vim oblatum stuprum voluntaria morte lueret, inventa est.
Vitium oblatum, Stuprum oblatum. Terentius, Adel. 3. 1. 9. & Hec. 3. 3. 22. & Cicero, pro Domo 62. Incendium oblatum; & pro Sext. 48. Mortem oblatam dixit. Quibus in locis OB præpositio infaustæ rei, impedimentique indicatrix est, ut & in aliis verbis compositis. Sic
Oblatam vani furti invidiam, Liv. 6. 16. Ibid. 20. extr. Pœnam oblatam oculis deorum. V. plura in ipso verbo.
OBLATA, æ. f. V. post in OBLATIO.
OBLATUM, i. n. Substantive positum. [[illegible]] Liv. 44. 26. Tum Gallorum effusorum per Illyricum ingens oblatum avaritia dimissum est. Gallice, *La belle offre que faysoyent les Gaulois*. Sed in novissime correctis libris est Ingens agmen obl.
OBLĀTIO, ōnis. f. in re nummaria quid fit, V. CANON.
Apud Christianos veteres Oblationes, erant Res omnes, quæ Deo facrificabantur, & ficut Missæ pro Missione, fic pro Oblatione Oblata dicta est. V. Fulbert. Carnotens. Epist. 2. Hildebert. Turonens. de mysterio Missæ,
Offerimus tibi, fumme Deus: fed propter eosdem
Oblatæ pariter non operantur idem.
OBLATĪTIUS, a, um. Adj. Sidon. 7. 9. Oblatitium impendium.
OBLĀTOR, ōris. m. Tertull. contra Marc. 2. 26. Christum non agnoscitis, Patris deprecatorem, & oblatorem animæ fuæ pro populi falute. Gloss. Lat. Gr. Oblator, [illegible].
OFFERTOR, ōris. m. Commodian. Instruct. 39. Abel offertor mactatus e fratre.
OFFERTORIUM, i. n. Locus ubi facrificia offeruntur. V. Isidor. Orig. 6. 19.
OFFERŪMENTUM, i. n. [[illegible]] Oblationem veteres dicebant, quæ diis offerebatur. Festus, Offerumenta dicebant, quæ offerebant.
OFFERŪMENTA, æ. f. Offerumentas per quandam translationem, Plautus dixit Plagas, percussiones, & flagella, quod ea fcapulis & tergo offerentur, quum quis fuste cæditur: in Rud. 3. 4. 48.
Ni offerumentas habebis plures in tergo tuo,
Quam ulla navis longa clavos, tum ego ero mendacissimus.
OFFICINA, V. OPIFICINA.
OFFĬCIO, fēci, fectum, [[illegible], [illegible], [illegible]] ĕre. Contra facere, nocere. Dativo jungitur: & apud antiquos accusativo.
Officere, obesse, inquit Nonius 2. 610. Cic. 3. Off. 66. Jussissentque Claudium Centimalum, qui ædes in Cœlio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo officeret auspiciis.
Obstare atque officere. Cic. pro Rosc. Amer. 6. Quoniam ei pecuniæ vita Sexti Roscii obstare atque officere videatur.
Officere alicui. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Apricanti officere, Obstare. Cic. 5. Tusc. 92. At vero Diogenes liberius, ut Cynicus, Alexandro roganti, ut diceret fi quid fibi opus esset, Nunc quidem paululum, inquit, a fole abfis: offecerat videlicet apricanti.
Claritati oculorum lactucæ officiunt, Nocent. Plin. lib. 20. cap. 7.
Commodis alicujus officere & obstare. Cic. pro Sext. Rosc. 112.
Decori alicui. Liv. 1. 53. pr.
Frugibus herbæ officiunt. Virg. 2. Georg. 69.
Libertati officit. Liv. 2. 2.
Luminibus. Cic. pro Rabir. Post. 43. V. LUMEN.
Nomini alicujus. Liv. 1. in præf.
Partitioni huic quæ officere videbuntur, propulsabimus. Cic. 1. de Invent. 75.
Soli officiens terræ umbra. Cic. 2. de Nat. Deor. 50.
Officit, quominus. Plin. lib. 6. Epist. 115.
OFFICIOR, passiv. Cic. 1. de Orat. 179. Quod cuicunque particulæ cæli officeretur, ita quamvis esset procul, mutata lumina putabat.
Officiuntur extra. i. e. Obstando & officiendo impediuntur. Lucret. lib. 2. 155.
Quapropter fimul inter fe retrahuntur, & extra
Officiuntur, uti cogantur tardius ire.
OFFICIENS, entis. Partic. ut, Corpus occursans officiensque. Lucret. lib. 5. 717.
OFFECTUS, a, um. Partic. ut, Lumen offectum, i. e. Obductum, obstructum, & per alicujus corporis interpositionem exclusum. Lucret. lib. 5. 774.
Quove modo foleant, offecto lumine, obire. Sic restituit Lambin. quum antea Offetu & Effœto legeretur. Idem 4. 764. Offecti fensus.
OFFECTIO, ōnis. f. Arnob. lib. 5. Illis color est purpurei luminis offectione fubluteus.
OFFECTOR, ōris. m. Fronto Vet. Gram. Offector officio obest. Item, Offectores, Qui proprio colori novum efficiunt. Fest. in Infector. Et alibi, Offector, Colorum infector.
OFFEX, icis. m. Gloss. Isidor. Impeditor, qui officit.
OFFĬCIUM, i. n. [[illegible], [illegible], [illegible]] Donatus in Andr. 1. 5. pr. Officium, ab efficiendo, ab eo quod quæritur quid efficere in eo unumquemque conveniat, pro conditione personæ. Cic. 3. de Fin. 58. Quod autem ratione actum est, id officium appellamus. conf. Fest. in Officiosus, & Cic. de Officiis tres libros.
Vide

Digitized by Google

Vide in meo Chartario Bastard. 42. 2. H. St. Quod genus hoc scripti sit nescio.
Genus officii dulce. Ovid. 13. Epist. 142.
Militis officium longa est via. Ovid. 1. Amor. 9. 9.
Oculorum officium & munus sine oculis exstare non potest, possunt tamen oculi fungi suo munere. Cic. 1. de Divin. 107.
Oratoris officium est, dicere ad persuadendum accommodate. Cic. 1. de Orat. 138.
Peregrini officium. V. PEREGRINUS.
Sapientiæ officium munusque in hominis cultu est occupatum. Cic. 4. de Finib. 36.
Tegmiola officium. Ovid. 12. Met. 82.
Antiquum officium, & Antiquissimum. V. ANTIQUUS.
Civilia. Quintil. lib. 2. cap. 4. Causarum actiones intelligit.
Publicum, opponitur Privato. Quintil. lib. 3. cap. 7. pr.
Tenuia officia rerum. Pers. 5. Sat. 93.
Translativa, & quasi publica. V. Translativus, in TRANSFERO.
Virile defendat chorus. Hor. de Arte Poet. 194.
Virilibus officiis aptus Mars. Ovid. 3. Fast. 169.
Nonus in officio, & prælatus munere fortis. Ovid. 13. Met. 277.
Contra officium. V. CONTRA.
Supremum officium, pro Funere. Petron. cap. 112.
Nullum est officium tam sanctum atque solenne, quod non avaritia comminuare atque violare soleat. Cic. pro Quint. 26.
Abduci ab officio aliquo. Cic. de Amicit. 8.
Adhibere officium. V. ADHIBEO.
Claudicam in officio. In CLAUDICO.
Colere officium. V. COLO.
Colere officium, & Negligere, contraria. Cic. 1. Off. 4. Nulla vitæ pars, &c. vacare officio potest: in eoque & colendo sita vitæ est honestas omnis, & in negligendo turpitudo.
Commonere aliquem officium suum. Plaut. Pseud. 1. 2. 17.
Conficere legationis officium. In CONFICIO.
Conservare officium erga patriam, aut parentes, aut alios sanguine conjunctos monet pietas. Cic. 2. de Invent. 66.
Copulata officio. Quintil. in procem. lib. 1.
Curare officium suum. V. CURO.
Decedere officio, vel de officio. V. DECEDO.
Decedere ab officio. Liv. 36. 22. pr.
Declinare a religione officii. Cic. 5. Verr. 2.
Delegatum alicui. Quintil. in procem. lib. 6.
Deferere. Cic. 1. Offic. 28. Prætermittendæ autem defensionis, deferendique officii pluresa solent esse causæ.
Deesse officio. Cic. 7. Fam. 3.
Detrectare sua officia. Quintil. lib. 2. cap. 1.
Discedere ab officio. Cic. 1. Off. 32. Ab officio discedat, si se destitutum queratur.
Duxit officii, Absolute, pro Putavit officium suum esse. Sueton. in Tiber. cap. 11.
Ductus officio vel cognationis, vel amicitiæ. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Exsequi regis officia & munera. Cic. de Senect. 34.
Exsequi ac tueri munus officii. Cic. de Senect. 72.
Facere officium suum. Ter. Eun. 4. 5. 2,
Postquam surrexi, neque pes, neque mens satis suum officium facit.
Facere servilia officia. Propert. lib. 4. 10. 48.
Fungi officio. Cic. 3. Fam. 8.
Fungi officio pædagogorum. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Fungi officiis vernaliter. Hor. 2. Serm. 6. 109.
Fungi officium. Ter. Heaut. 3. 3. 19.
Hominis est frugi & temperantis functus officium.
Implere officium suum. V. IMPLEO.
Intermittere. Cic. de Amicit. 8. Nec ullo casu arbitror hoc constanti homini posse contingere, ut ulla intermissio fiat officii.
Labi in officio. V. LABOR, ĕris.
Languent officia. Lucret. 4. 1128.
Mandam officium aliquod alteri. V. MANDO.
Manere in officio. V. MANEO.
Meminit officium suum. Plaut. Mil. 4. 9. 1. pro Officii, antique.
Migrat officium. V. MIGRO.
Misso officio. In MITTO.
Negat sol officium mundo. Ovid. 2. Met. 385.
Negligere officium. V. paulo ante Colere officium.
Parere officio. Cic. 13. Att. 22. Mulierca vix satis humanæ, quæ inimico animo ferant, quum utraque officio pareat.
Pertinet ad officium. V. PERTINEO.
Postponere honestum officium scorto. Hor. 1. Epist. 18. 34.
Præstare officium. V. DICIS Causa.
Prætermittere. V. paulo post, Servare officium.
Recusare prima officia operis sui. Quintil. lib. 2. cap. 1. De Rhetore.
Repudiare officium necessitudinis. Cic. 1. Verr. 14. V. NECESSE.
Retinere aliquos in officio. Cic. pro Rosc. Amer. 70.
Reverti ad officium suum. Cic. 12. Fam. 15.
Satisfacere officio. Cic. 1. Verr. 47. Idem 1. Fam. 1. Omni officio, ac potius pietate erga te, cæteris satisfacio omnibus &c. [Illic Dativus, hic Ablat. est.
Servare officium, & Prætermittere, contraria. Cic. 5. Fam. 17. Quamobrem omnibus officiis amicitiæ servatis, ne hoc quidem prætermittendum esse duxi, te ut hortarer, &c.
Spectare. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Sum. ut, Officium tuum est, has bene ut assimules nuptias. i. e. Tuæ partes, tuum munus. Ter. And. 1. 1. 141.
In officio esse, pro Officium præstare, officio fungi. Cic. 14. Fam. 1. Tantum scribo, si erunt in officio amici, pecunia non deerit.
In officio est Nicanor, & a me liberaliter tractatur. Cic. 6. Att. 20.
Partes officii illius non sunt filii mei. Cic. 6. Att. 2.
Suscipere aliquod officium. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Suscipere officia & partes imperatoris. Cic. 3. Fam. 10.
Venire in officium oratoris. V. VENIO.
Usurpare officium aliquod. Cic. de Amicit. 8. Nec ab isto officio, quod semper usurpavi quum valerem, abduci incommodo meo debui.
Officium, pro Beneficio, quod vulgo dicitur *placitum*. Columel. lib. 2. cap. 15. Licet silicem sine injuria vicini, etiam cum officio decidere.
Officia mutua, pro Beneficiis amicorum, quæ alter alteri exhibet. Cic. 13. Fam. 55. Peto abs te, pro nostra conjunctissima necessitudine, plurimisque officiis, paribus ac mutuis, ut voluntate, auctoritate, studio tuo perficias, ut, &c.
Grata alicui. Cic. 13. Att. 20.
Justum, pium, & debitum. Cic. 6. Fam. 1.
Pium. Ovid. 6. Met. 250.
Suprema. Tacit. 5. Ann. 2. Quod supremis in matrem officiis defuisset, h. e. Funeri, sive exsequiis.
Triste, Quod præstatur in funere. Ovid. 12. Met. 4.
Debitor officio. Ovid. 1. Amor. 10. 46.
Non manet officio debitor ille tuo.
Necessitudinis officium, Necessitudinis causa præstitum. Cic. pro Muren. 73. & 1. Verr. 14.
Intermissio officii. Cic. de Amicit. 8.
Studia & officia. Cic. 5. Fam. 5. T. Pomponius, homo omnium in te studiorum & officiorum maxime conscius.
Singulari in Rempublicam officio & fide vir. Cic. pro Sulla. 58.
Summo officio præditus homo, pro Officiosissimo, vel integræ vitæ, vel qui omnino id quod decet strenue facit. Cic. 3. Verr. 135. Hi tem ad virum primarium, summo officio ac virtute præditum, M. Marcellum, &c.
Humanitatis, officii, diligentiæ plenæ litteræ. Cic. 3. Fam. 9.
Amplecti officiis, vel complecti. Cic. 5. Fam. 8.
Augere officia. Cic. 13. Att. 20.
Celebrare suprema, h. e. Exsequias, seu justa mortuis persolvere. Curt. lib. 3. 12. 14.
Certare officiis. V. CERTO.
Cessare in officio. Liv. 45. 23.
Commemorare officia. V. COMMEMORO.
Comparent officia. In COMPARO.
Comprehendere officiis totam aliquam Præfecturam. Cic. pro Planc. 47.
Conferre officia. In CONFERO.
Conferre multa & magna officia in aliquem. Cic. pro Flacc. 52.
Constant in me tua. V. CONSTO.
Cumulare aliquem officiis. V. CUMULO.
Defuit a me nullum officium amoris, studii, pietatis. Cic. pro Milon 101.
Deseri ab officiis amicorum. Cic. 5. Fam. 2.
Desiderare officia ab aliquo. Cic. 5. Fam. 5.
Devincire officio. Cic. 13. Fam. 3.
Exsequi officia & studia. Cic. 3. Att. 5.
Exspectare officia ab aliquo. Cic. 1. Fam. 6.
Exstare officia. Cic. 13. Fam.
Onus officii nullum cuiquam reliquum facere. Cic. 3. Fam. 13.
Facere officium alicui. V. DICIS Causa.
Fungi supremo in aliquem officio, Sepelire. Curt. lib. 3. 12. 12.
Impensam agere officiorum in patriam. Cic. Anteq. iret in exsil. 16.
Intendere officia. V. INTENDO.
Intercedere officia alicui cum aliquo. Cic. 13. Fam. 65.
Intermoriturum existimare. V. INTERMORIOR.
Meminisse officia debet is, in quem collata sunt, non commemorare qui contulit. Cic. de Amicit. 4.
Molliri officiis parentum. Lucret. lib. 2. 605.
Persolvere officium receptum alicui. Cic. 7. Verr. 182.
Polliceri & deferre alicui studium, officium, operam, laborem suum. Cic. 6. Fam. 6.
Præstare officium suum alicui. Cic. 4. Fam. 5.
Præstare officium patri. Ovid. 7. Met. 337.
Præterire nullum officium in aliquem. Planc. Cic. 10. Fam. 4. pr.
Promereri. Cic. Antequam iret in exsil. 6. Non convenit, quum ad promerendum officium tam fuerim expeditus, vos ad referendam gratiam esse tardiores.
Prosequi officiis. Cic. 15. Fam. 10.
Reddere interruptum varietate temporum officium cumulate. Cic. 5. Fam. 8.
Repetere ab aliquo fructum & præmium officii. Cic. Anteq. iret in exsil. 4.
Respondere officiis mutuo. Cic. 5. Fam. 7.
Residere officium in aliquo. Cic. 5. Fam. 7.
Retinere officia. Cic. pro Cluent. 133.
Spondere alicui. Ovid. 10. Met. 418.
Singulari officio esse in aliquem. Cic. 5. Fam. 5.
Tribuere officium & cultum alicui. Cic. 2. de Invent. 161. Pietas per quam sanguine conjunctis patriæque benevolis officium & diligens tribuitur cultus.
Tueri officia. Cic. 3. Fam. 9.
Vincere officiis suis cogitationes alterius. Cic. 3. Fam. 10.
Officium, pro Obsequio, vel honoris exhibitione. Liv. ab Urbe, Quæ officii causa ab domo prosecutæ fuerant. [Usurpant maxime veteres, de Solennibus & consuetudine civili confirmatis cærimoniis, ritibus, diebus festis, & aliis ejusmodi, quæ inter se honoris caussa obire solebant.
Antelucana officia. V. ANTELUCANUS.
Interlucana. V. INTERLUCANUS.
Urbana officia. Nepos 25. 4. 3.
Ab officiis octavam circiter horam dum redit. Hor. 1. Epist. 7. 47.
Officium Nuptiarum. Suet. Calig. cap. 25. Liviam Orestillam C. Pisoni nubentem, cum ad officium & ipse venisset, ad se deduci imperavit. Idem Neron. cap. 28. Puerum Sporum cum dote & flammeo per solenna nuptiarum celeberrimo officio deductum ad se pro uxore habuit.
Obire officia liberaliter & dextre. In OBEO.
Peragendum officium mihi cras in valle Quirini. Juven. 2. Sat. 132.
Præstare officia urbana alicui. Cic. 9. Att. 9.
Relictis omnibus officiis agere aliud. Hor. 2. Epist. 2. 68.
Officium, pro Actu venereo. V. Broekh. ad Propert. 2. 18. 24.
Officium, pro Magistratu videtur accipi apud Aurelium in l. 1. D. de off. præf. præt. Credidit enim, ait, Princeps eos, qui ob singularem industriam, ad hujus officii magnitudinem adhiberentur, non aliter judicaturos esse, pro sapientia ac luce dignitatis suæ, quam ipse foret judicaturus. Plin. 1. Epist. 10. Distringor officio ut maximo, sic molestissimo. Idem in Paneg. extr. Nondum biennium compleveramus in officio laboriosissimo & maximo, quum tu nobis Consulatum ob-

obtulisti. Utrobique Præfecturam ærarii intelligit. conf. Cæs. 3. Bell. Civil. 5. & 8.

Officium, Apparitos, [Vulgo *Officiarius*. H. St.] Hermogenianus in l. Si plus vel minus. D. De evictione, & duplæ stipulatione. Si jussu judicis rei judicatæ pignus captum per officium distrahatur. V. Donat. ad Tacit. 16. Ann. 12. Suet. Vesp. cap. 21. Deinde perlectis epistolis, officiorumque omnium breviariis. conf. Bynckersh. Observ. Jur. Rom. 3. 14.

Officium, pro Actis. Paulus in l. Eum. D. de in jus vocando. Eum, pro quo quis apud officium cavit, exhibere cogitur. Item qui apud acta exhibiturum se esse quem promisit: etsi officio non caveat, ad exhibendum tamen cogitur. Ulpian. in l. Si fidejussor. D. Qui satisdare cogantur, Si satisdatum pro re mobili non sit, & persona suspecta sit, ex qua datio desideratur: apud officium deponi debebit (si hoc judici sederit) donec vel satisdetur, vel lis finem accipiat.

OFFICIŌSUS, a, um. Adj. [ὑπουργικός] Qui libenter & ex animo officium seu beneficium alicui exhibet. Cic. 13. Fam. 22. Hominem prudentem & officiosum cognosces.

Officiosus in aliquem. Cic. 3. Verr. 63. Homines autem ipsi Lampsaceni, tum summe in omnes cives Romanos officiosi, &c.

Diligens & officiosus homo. Cic. 13. Att. 45.

Humanus, officiosus, & liberalis homo. Cic. pro Rosc. Com. 18.

Amicitia officiosa. Cic. pro Planc. 46. Quos tu si sodales vocas, officiosam amicitiam nomine inquinas criminoso.

Dextera officiosa in paucos versus. Ovid. 4. Trist. 7. 4.

Dolor officiosus, a Cic. 3. Tusc. 70. dicitur, Qui ex justa causa suscipitur, & cujus probabilis ratio reddi potest.

Labores. Cic. pro Milon. 12.

Pietas. Sen. Epist. 99.

Sedulitas. Hor. 1. Epist. 17. 8.

Voluntas. Ovid. 3. de Ponto 2. 17.

Compar. Cic. 13. Att. 43. Equidem, si ex omnibus esset eligendum, nec diligentiorem, nec officiosiorem facile delegissem Vestorio. Adde 14. Fam 16.

Superl. Natio candidatorum officiosissima. Cic. in Pison. 54. Adde 11. Fam. 22.

OFFICIŌSUS, i. m. Qui servile officium præstat. Petron. cap. 92. At ego ne vestimenta quidem mea ab officioso recepissem, nisi notorem dedissem. Impudici etiam & obscæni, id est muliebria passi dicti sunt officiosi, ut ex Sen. præf. lib. 4. Controv. apparet.

OFFICIŌSE, [ὑπουργικῶς] Adv. Diligenter, bono animo. Cic. de Amicit. 73. Quorum plerique aut queruntur semper aliquid, aut etiam exprobrant; eoque magis si aliquid habere se putant, quod officiose, amice, & cum labore aliquo suo factum queant dicere.

Officiose parere. Cic. 13. Att. 12. Quædam exemplaria legunt Officio, non Officiose: qua de re supra positum est exemplum.

Officiose scribere. Cic. 1. Att. 20. Qua de re quum ad me ita suaviter, diligenter, officiose, humaniter, scripseris.

Officiose ire salutatum. Martial. 1. 71.

Compar. Cic. 6. Att. 1. Officiosius facere.

Superl. Sidon. 2. Epist. 12. Languidos multos officiosissime occidunt. Apul. Apol. p. 335. Elmenh. In quo (testamento) mei officiosissime & honestissime meminit.

OFFICIOSITAS, ātis. f. Sidon. Carm. 23. 478. Sarisb. Epist. 178.

OFFICIALIS, e. Adj. Quod ad officium pertinet, vel quod de officio tractat. Lactant. 6. 15. Tullius in Officialibus libris.

OFFICIALIS, is. m. Minister magistratus dicitur. Apul. Sed jussit potestas officialem suum magna severitudine coerceri conf. 1. Met. p. 113. Elmenh Spartian. Carac. cap. 6. [Hi & Ab officiis dicti sunt & sequiori ævo Officiarii.

OFFICIPERDA, æ. m. Dionys. Cato Dist. 4. 43.

> Gratior officiis, quo sis mage carior, esto;
> Ne nomen subeas, quod dicitur officiperdæ. conf. Gloss. Isidor.

Dicitur eodem modo Frugiperda apud Plin. H. St. qui & locum hunc ex distichis moralibus adscripserat, in Lugd. desideratum.

OFFICĪNA, æ. f. [ἐργαστήριον] Locus ubi aliquid fit, hoc est in quo operarii opera sua faciunt. Cic. 7. Philip. 12. Armorum officinas in urbe videtis. conf. Nepos 17. 3. 2. & Tacit. 2. Hist. 82. 1. & Gruter. Inscript. p. 422. n. 7. [Officina contractum ex Opificina videtur, neque proinde recte in hoc & Lipsiensi Lexico sub Officio locatur. Utitur non contracta voce Plautus, ut infra dicetur. q. l. V.

Graves officinæ Cyclopum. Hor. 1. Carm. 4. 8.

Officina, de Fabrica dictum. Plin. lib. 35. cap. 11. Servus ejus Drosillanus nomine Rotundus, &c. quingenariam lancem habuit, cui labricandæ officina prius exædificata fuerat.

Æraria officina. V. ÆS.

Chartariæ. V. CHARTA.

Officinam cohortalem, Gallinarium vocat Columel lib. 8. cap. 3. Totius autem officinæ (id est ornithonis) tres continuæ exstruuntur cellæ. Et paulo post, Hæc erit officinæ cohortalis dispositio.

Ex eadem officina. Cic. in præf. Parad. 1. Non enim est tale, ut in arce poni possit, quasi Minerva illa Phidiæ: sed tamen ut ex eadem officina exisse videatur.

Quæstuosissima falsorum commentariorum & chirographorum officina. Cic. 2. Philip. 35. Sic vocat domum Antonii, ubi falsi commentarii scribebantur.

Officinæ vitiorum, & similium, per translationem. Columella in præf. non procul. ab init.

Officina nequitiæ, & diversorium flagitiorum. Cic. pro Rosc. Amer. 134.

Officina dicendi. Cic. de Clar. Orat. 32. Exstitit igitur jam senibus illis, quos paulo ante diximus, Isocrates: cujus domus cunctæ Græciæ, quasi ludus quidam patuit, atque officina dicendi. i. e. Schola.

Clarissima rhetoris officina. Cic. 2. de Orat. 57.

Exercere officinas promercalium vestium. Suet. de Clar. gramm. 23.

Instituit officinam Syracusis Verres. Cic. 6. Verr. 54. Subaudi Aurifabrorum.

Instruxerunt quasi officinas sapientiæ philosophi. Cic. 1. de Legib. 36.

Officina, Ipsa (ut ita dicam) factio, operatio, vel fabricatio. Plin. lib. 11. cap. 2. In magnis siquidem corporibus, aut certe majoribus, facilis officina sequaci materia fuit. In his tam parvis, &c. De insectis.

OFFICINĀTOR, ōris. m. [τεχνίτης] pro Fabro posuit Vitruv. lib. 6. ... ult. Quum subtiliter officinatoris probabitur exactio. Budæus. Gr. Lat. ἐργαστηριάρχης, Officinatores, institores. Apul. lib. 9. Met. p. ... negotio officinator noster attentus ferias nobis fecit.

OFFĪGO, xi, xum, [ἐλαύνω] ĕre. Plaut. Most. 2. 1. 13.

> Sed ea lege, ut offigantur bis pedes, bis brachia. Al. ...

tur. De cruce loquitur.

Densos offigunt implicantque ramos. Liv. 33. 5.

Furcas circum offigito. Cato R. R. cap. 49.

OFFIRMO, āre. V. OBFIRMO.

OFFLECTO, xi, ctum, [ἐπιστρέφω] ĕre. Circum vel contra ... Plaut. Rud. 4. 3. 74. At ego hinc offlectam navem.

OFFŌCO, āre. Præfocare. Florus lib. 2. cap. 11. Quum catenas ... & ore tentassent, quum offocandas invicem fauces præbuissent.

OFFRĒNĀTUS, a, um. Adj. Plaut Capt. 3. 5. 97.

> Utque offrenatum suis me ductarent dolis. Apol. 6. ...

Cerbero p. 181. Elm. Hunc, offrenatum unius offulæ præda, ... teribis. Idem Apol. p. 323. Quid multis? Juvenem simplicem ... terea novæ nuptæ illecebris offrenatum, suo arbitratu de ... Al. OBFRENATUS.

OFFRINGO, frēgi, fractum, [κατάγνυμι] ĕre. Quod fractum ... trario frangere. Festus, Offringi terra dicitur, quando iterum ... sulco aratur. Varro lib. 1. de R.R. cap. 29. Rursum terram, quum ... arant, proscindere appellant: quum iterum, offringere dicunt ... prima aratione glebæ grandes solent excitari, quum iteratur, ... vocant.

OFFŪCIA, æ. plur. Offuciæ, arum. f. [φύκωμα] a Fuco, ... cuntur. Plaut. Most. 1. 3. 107.

> Neque cerusam, neque melinum, neque aliam ullam ...

Gell. lib. 14. cap. 1. Sed id præstigiarum, atque offuciarum ...

OFFŪCO, āre. Festus explicat Aquam in fauces ad bibendum ... hinc quidam putant Infucare esse apud Plautum, Vinum aqua ... quum etiam aqua ejus color infucetur: verum Turnebus Infusca... tius retinet. V. suo loco.

OFFULA, V. OFFA.

OFFULCIO, īre. Apol. 1. Met. p. 108. Elmenh. Vulnus, quod ... tebat, spongia offulciens.

OFFULTUS, a, um. Partic. Apul. 4. Met. p. 147. ejusd. ... offulto vulnere.

OFFUNDO, fūdi, fūsum, [ἐπιχέω, ἐπισκεδάννυμι, ἀγχέω] ... fundere. Plaut. Trin. 4. 3. 84.

> — visne aquam
> Tibi petam? c. res quum jam animam agebat, tum ...
> oportuit.

Caliginem oculis offundere. Liv. 26. 45.

Pavorem offundere. Idem 10. 5.

Aer crassus nobis offunditur. Cic. 4. Acad. 81.

Obscurare & offundere. Cic. 3. de Fin. 45. Obscuratur & offunditur ... solis lumen lucernæ. [Forte Obtunditur. V. in OBTUNDO ... AUS. Absolute positum me legere usquam hoc verbum non ...

Noctem rebus. Cic. 1. de Nat. Deor. 6. Multis etiam sensi ... deri, eam nobis potissimum probatam esse philosophiam, quæ ... eriperet, & quasi noctem quandam rebus offunderet.

Errorem alicui. Liv. 34. 6.

Rubor subitus offunditur illi. Sen. Epist. 11.

Tenebras offundere, Obtenebrare. Cic. 3. Tusc. 82. Si quid ... rum offudit exsilium.

OFFŪSUS, a, um. Partic. [ἐπικεχυμένος] ut, Pavore offusus. Ta... Ann. 31. Satis constat eo pavore offusum Claudium, ut identidem ... rogaret, an ipse imperii potens? &c. [Suspecta mihi lectio ... pavore effusum?

Caligo offusa animis. Cic. 5. Tusc. 6.

Nox offusa Reipublicæ sempiterna. Cic. pro Rosc. Amer. 91. ... quam si offusa Reipublicæ sempiterna nox esset, ita ruebant ... omniaque miscebant.

Religio offusa oculis & animis sacerdotum. Liv. 2. 40. Nec in ... bus tanta offusa oculis animoque religione motus esse, &c.

Tenebræ offusæ. Cic. pro Domo 137.

Terror offusus oculis auribusque. Liv. 28. 29.

OFFUSCO, [ἀμαυρόω] āre. Obumbrare, obscurare, denigrare, ... fuscum reddere. Tertull. adv. Marc. 2. 12. al. Obfusco.

OFFUSCĀTUS, a, um. Partic. ut, Caligine offuscatus. Oros.

O G D

OGDOAS, adis. [ὀγδοάς] Græce; Latine, Numerus octonarius ... tull. de Anima, cap. 37. Idem de Præscript. cap. 33. Et 49. & adv. Va... lentin. cap. 7. & 20.

OGDOLAPIS, is. m. Fluvius navigabilis, qui ex Alpibus fluens ad ... Segesticam, ubi ejusdem nominis insulam efficit, in Saum ... boni lib. 4. fin. Κόλαπις dicitur. V. Plin. 3. 25. & CALAPIS.

OGDOUS, i. m. Ægypti rex, Uchoreus cognominatus, qui Me... condidit a nomine filiæ dictam, ut auctor est Diodorus Siculus ... cap. 1. [Nisi ὄγδοος numerale nomen est, Octavum sonans, ... hæc descripsit compilator, de quibus jam inquirendi facultas ... conf. MEMPHIS.

O G G

OGGANNIO, īre. V. OBGANNIO.

OGGĔRO, gessi, gestum, ĕre. Intendere, seu injicere: antiquum ... Truc. 1. 2. 8.

> Unus eorum aliquis osculum amicæ usque oggerit. Idem Cist. ...

O G M

OGMIUS, i. m. ita vocatus a Gallis Hercules, quem eloquentiæ ... tiæque Deum existimabant. V. Steph. Forcatulus de Gallorum Imp. ... Philos. lib. 2. p. 139. & seq.

O G Y

Ogyges, æ. m. [Ὠγύγης] Rex fuit Thebanorum, sub quo primum omnium diluvium fuisse dixit Varro in prologo libri tertii de R. R. Estque (inquit) vetustissimum oppidum Græcum Bœotiæ Thebæ, quod rex Ogyges ædificavit: peractis jam millibus annorum & centum. Sed ut divus Augustinus de Civ. Dei lib. 18. 8. retulit, tempore, quo regnabat Ogyges, diluvium magnum factum est: non illud maximum, quo nulli homines evaserunt, nisi qui in arca fuerunt: sed tamen majus, quam quod postea tempore Deucalionis fuit.

Ogygius, a, um. Adj. [Ὠγύγιος] unde Ogygia mœnia Thebana dicta sunt. Virg. Ætna 569.

— Ogygiis circumdata mœnia Thebis.

Deus Ogygiæ, Bacchus. Ovid. 10. Epist. 48.

Lumus Ogygii Iacchi. Stat. 2. Theb. 586.

Lyæus Ogygius. Lucan. lib. 1. 670.

Ogygides, æ. m. Patronym. i. e. Thebanus apud Stat. 2. Theb. 586.

Ogygia, æ. f. [Ὠγυγία] Insula est, ut quidam ferunt, Phœnicii & Syrii maris: sic quoque ab Ogygio rege in ea regnante cognominata, quæ & Calypsus insula. De qua Homerus in primo Odysseæ. Plin. 3. 10.

Ogylus, i. m. [Ὤγυλος] Insula est inter Peloponnesum & Cretam. Stephanus.

Ogyris, is. f. [Ὤγυρις] Arabiæ felicis [Al. Carmaniæ] Insula. De qua Plinius lib. 6 28. sic scribit, Insula in alto objacet Ogyris, clara Erythro rege ibi sepulto. Rufus ex Dionysio,

Ogyris inde salo promit caput, aspera rupes
Carmanidis, qua se pelagi procul invehit undis.
Regis Erythrei tellus hic nota sepolchro
Tenditur, & nodis juga tantum cautibus horret.

V. ipsum Dionys. Perieg. v. 606. seq. Meminit insulæ perpulchre Curtius lib. 10. 1. 14.

O H

Oh, Interjectio qua utimur ubi ex intervallo notos videmus, ut ait Donatus: estque præsertim in usu apud Comicos. Ter. Adelph. 5. 6. 3.

— sed eccum Demeam; salvus sis.
D. Oh, qui vocare? G. Geta.

Oh, admirantis, cum contemptu quodam. Ter. And. 3. 5. 12.

Nempe ut modo. G. immo melius spero. P. oh, tibi ego ut credam,
furcifer?

Oh, affirmantis, cum certitudine quadam. Ter. Eun. 1. 2. 49.

Neque hoc tacebis Parmeno. P. oh. dubiumne id est?

Oh, dolentis & reprehendentis. Ter. Heaut. 5. 3. 8.

Oh, iniquus es, qui me tacere de re tanta postules.

Oh, dolentis & deprehensi. Plaut. Cas. 2. 3. 19.

Unde hic, amabo, unguenta olent? S. oh, perii, manifesto miser
Teneor.

Oh, assultantis ob rem bene gestam. Plaut. Most. 1. 3. 86.

Ut videas eam medullitus me amare, oh, probus homo sum,
Quæ pro me causam diceret, patronum liberavi.

Oh! exsultantis. Plaut. Most. 1. 4. 12. Oh! ocellus es meus. Al. Oh, oh!

Oh oh oh oh; Ejulantis more comico. Plaut. Capt. 2. 1. 6.

O H E

Ohe, Interjectio satietatem usque ad fastidium designans. Ter. Phorm. 2. 2. 30

Responde. G. quis homo est? ehem. D. tace. G. absenti tibi
Te indignas, seque dignas contumelias
Nunquam cessavit dicere hodie. D. ohe desine. Idem Heaut. 5. 1. 6.
Ohe, jam desine deos, uxor, gratulando obtundere,
Tuam esse inventam gnatam. Martial. 4. 91.
Ohe! jam satis est, Ohe! libelle. Hor. 1. Serm. 5. 12. ohe!

Jam satis est.

O H O

Oho, Interjectio admirantis aliquid repente fieri. Plaut. Pœn. 1. 2. 51.

Eamus mea soror. AD. oho! amabo, quid illuc nunc properas?
AN. rogas? Sed el. Eho!

Oho! agnoscentis cum gaudio particula. Plaut. Pseud. 4. 2. 31.

Accipe & cognosce signum. HAL. oho! Polymachæroplacides,
Purus putus est ipsus, novi. Hudæus.

Ohoho! idem. Plaut. Most. 1. 4. 12. ubi al. Oh! tantum. V. supra.

O I A

Oiax, [οἴαξ] Græcis Gubernaculi summa pars, sive ansa, dicitur: & ipsum gubernaculum. V. Pollux 1. 9. & Vitruv. 10. 8. & Suid.

O I C

Oicles, i. m. [Οἰκλῆς] Filius fuit Antiphatis filii Melampi, Homero lib. 15. Odysseæ. Idem fuit pater Amphiarai Argivi vatis. [Al. Ἰοκλῆς Iocles, ut Pausan. Eliac. β. p. 195. Wech. qui tamen Arcad. p. 266. Οἰκλέους δ' Ἀμφιαράου πατρὸς habet.

O I L

Oileus, i. m. [Ὀϊλεύς] trium syllab. fuit Locrorum rex, & pater Ajacis Oilei, teste Virg. 1. Æn. 41. Ovid. 12. Met. 622.

Oilides, æ. m. [Ὀϊλιάδης] patronym. m. Propert. lib 4. 1. 117.

Victor Oilide rape nunc, & dilige vatem. Intelligit Ajacem Oilei filium.

O L B

Olbia, æ. f. Civitas, [Ὀλβία πόλις] Ptolemæo lib. 5. cap. 5. Urbs Galliæ Narbonensis. Vulgo *Eres*.

Fuit & Pamphyliæ oppidum juxta Cataracten fluvium, teste Plin. lib. 2. cap. 27.

Fuit & Olbia Bithyniæ urbs in ultimo Ascanio sinu sita, quæ postea Nicæa appellata fuit. Plin. 5. 32.

Est & alia in Sarmatia Europæ, ad Borysthenem amnem, quæ & Borysthenis appellatur a Ptolemæo tabula octava Europæ: cujus etiam Plin. meminit lib. 4. cap. 12. quam & Olbiopolin vocat. conf. Mela 2. 1.

Olbiānus, a, um. Adj. ut, Olbianus sinus. Mela 1. 19.

Olbiopŏlis, is. f. Urbs ad Borysthenem. Plin. 4. 12. V. OLBIA.

O L C

Olca, æ. f. Gemma, alias Orca. Plin. 37. 10.

Olcachites, æ. m. [Ὀλκαχίτης] Ptolemæo lib. 4. cap. 3. Zeugitanæ regionis sinus, hodie *Alcon civitas*.

O L E

Olĕa, æ. f. [ἐλαία] Nota arbor. Virg. 2. Georg. 63.

Sed truncis oleæ melius propagine vites
Respondent. Plin. lib. 15. cap. 82.

Olea, ab elea: olea grandis orchitis, quod eas antiquitus orchemora. Varr. de L. L. lib. 4. 22. [Scribendum Gr. Ab ἐλαία.

Minerva inventrix oleæ. Virg. 1. Georg. 18.

Rami oleæ. Stat. 12. Theb. 468.

Mares. Ovid. 4. Fast. 741.

Nigræ. Hor. 2. Serm. 2. 46.

Pacales. Ovid. 6. Met. 101.

Attundere oleas. V. ATTUNDEO.

Florent oleæ. Ovid. 5. Fast. 321.

Mordet æstus oleam. Hor. 1. Epist. 8. 5.

Tenere potuerunt sempiternam oleam in arce Athenæ. Cic. 1. de Legib. 2.

Videt quum florem oleæ agricola, baccam quoque se visurum putat. Cic. 2. de Divin. 15.

Olea, etiam Fructus dicitur: unde, Olea conditanea Varroni dicitur, Quæ ad condituram asservatur, de R. R. 1. 24. pr. Columel. lib. 12. cap. 2. Tum & olea distringenda est, ex qua velis viride oleum efficere.

Distringere oleas. Ovid. de Nuce 135.

Facere oleam apud Catonem R.R. cap. 145. est Ex ea oleum facere: sic Lanam facere, est Lanam operi impendere, & ex ea aliquid facere: sic Aurifex dicitur, qui aurum facit, id est qui ex auro opus facit. Turnebus. conf. Factor in FACIO. Idem & Perficere dicit cap. 67.

Inspergere oleam sale. V. INSPERGO.

Stringere oleam. Cato de R. R. cap. 144. Oleam ne stringito. Stringitur autem olea, quæ manu legitur, ut quum digitabulis pressa decerpitur, itaque læditur, aut ex arbore nuda manu detrahitur. V. STRINGO.

Nil intra est oleam, nil extra est in nuce duri. Hor. 2. Epist. 1. 31. Proverbialiter dictum in concessa negantes & falsa pro veris affirmantes. V. Chiliad.

Olearum ossa, dixit Suet. Claud. cap. 8.

Oleum, i. n. [ἔλαιον] Liquor pinguis, qui ex olea expressus est.

Olei stilla. Martial. lib. 10. 71.

Balaninum. In BALANUS.

Caryinum. In CARYON.

Cibarium. In CIBUS.

Cicinum. In CICINIA.

Citreum. In CITRUS.

Decumanum oleum. Lucilius apud Non. 5. 97.

Quæ Gallum bibere ac rugas conducere ventri
Ferre acerosо, oleo decumano pæne coegit.

Oleum autem decumanum appellat quod deterius est, ut hodie triticum decumanum, quia misellum est, & vinum decumis collectum, est fere deterius. Turneb. Versus Lucilii aliter in Nonii codd. scribuntur.

Medicum oleum, quod & Incendiarium nominat Solinus cap. 34. extr. quadam, ut ait, inficitur herba: etsi etiam naturale quoddam est, non tantum artificiosum & factitium. Hoc genere olei pellicem suam ulta est Medea. Erat etiam, vel arte parabatur in Media, unde & Medicum vocabatur oleum. Solini verba sunt, Apparet herba, qua inficitur oleum quod vocant Medicum: hujus olei incendium aqua restingui non potest, sed pulveris jactu. Annotavit Turneb.

Omphacinum. In OMPHACIUM.

Narcissinum. V. NARCISSUS.

Pingue. Virg. 6. Æn. 254.

Romanicum oleum, Cato de R. R. cap. 146. vocat, Oleum vulgare, quod e caduca fit olea, & matura: Viride, quod e strictiva & immatura. Romanicum autem ideo, quia Romæ locis vicinis fiebat. Turnebus.

Viride oleum. Cato l. c. & Apic. 1. 28.

Ungere caules oleo bono. Hor. 2. Serm. 3. 125.

Largo unctum cadaver. Hor. 1. Serm. 5. 86.

Juventus oleo humeros perfusa nitescit. Virg. 5. Æn. 135.

Instillare oleum lumini. Cic. de Senect. 36.

Oleum scintillat. Virg. 1. Georg. 393.

Oleum addere camino. Hor. 2. Serm. 3. 321. i. e. Malo fomentum ac velut alimonium suppeditare, quo magis ac magis augescat: & malum alio malo cumulare, atque augere.

Plus temporis, atque olei plus. Juven. 7. Sat. 99.

Oleum & operam perdidi. Plaut. Pœn. 1. 2. 119. i. e. Quicquid insumpsi sive rei seu laboris. Metaphora ducta est e gladiatorum ac palæstritarum certaminibus, in quibus certaturi, unguentis quibusdam oleariis perungebantur. Cic. 7. Fam. 1. Nam quid ego te athletas putem desiderare, qui gladiatores contempseris, in quibus ipse Pompejus confitetur se & operam & oleum perdidisse? Quanquam potest & ad lucubrantium lucernas referri, sicuti Cicero fecisse videtur, scribens ad Att. lib. 13. 36. Ante lucem quum scriberem contra Epicureos, de eodem oleo & opera exaravi nescio quid ad te, & ante lucem dedi. i. e. Quasi obiter, & eadem commentatione. Eidem lib. 2. 17. Nunc desideamus, ne opera & oleum philologiæ nostræ perierit, sed conferamus tranquillo animo. Ergo hic Oleum pro Sumptu positum est. Erasmus.

Oleo tranquillior: Hyperbole proverbialis in homines minime iracundos, lenique ingenio præditos. A liquoris natura sumpta, quo nihil magis tacitum, magisque lene. Plaut. Pœn. 5. 4. 66. V. Erasmum.

Oleum, pro Simulacro pugnæ, & pro exercitatione, non pro vero certamine. Cic. 1. de Orat. 81. Nitidum quoddam genus verborum & lætum: sed palæstræ magis & olei, quam hujus civilis turbæ & fori. i. e. Accommodatum concionibus & judiciis. Budæus. V. PALÆSTRA.

OLEĀCĔUS, a, um. Adj. [ἐλαιώδης] Olei vel oleæ simile. Plin. lib. 35. cap. 15. Gignitur & pingue, liquorisque oleacei, in Sicilia. Idem lib. 21. cap. 4. Folia oleacea.

OLEĀGĬNUS, a, um. Adj. [ἐλαΐνεος] Quod ex olea arbore est, sive coloris olei. Virg. 2. Georg. 31.
Truditur e sicco radix oleagina ligno. Plin. lib. 37. cap. 5. Post eos autem cerini, deinde oleaginei, hoc est colore olei.
Virgulæ oleaginæ. Nepos 8. 4. 1.

OLEAGĬNEUS, a, um aliud Adj. Idem. Varro lib. 1. de R. R. cap. 40. Demum in oleagineis seminibus arbores videndum, &c.
Oleagineis coronis ministri triumphantium utebantur, quod Minerva dea belli esse putabatur. Hæc Festus. Gell. lib. 5. cap. 6. Est item oleaginea postrema, qua uti solent, qui in prælio non fuerunt, sed triumphum procurant.

OLEĀRIS, e. Adj. Quod ad oleum pertinet. Plin. lib. 34. cap. 14. Quippe quum in exacuendo, oleares cotes & aquariæ æque differant, oleo delicatior fiat acies. i. e. Quæ oleo aspergantur.
Olearis talea. Columel. lib. 11. cap. 2.

OLEARIUS, a, um. Adj. Idem, Columel. lib. 2. In vasis oleariis salsamentariisque.
Cella olearia. Idem lib. 1. cap. 6.
Seriæ oleariæ. Varro 3. de R. R. cap. 2.
Dolia olearia. Plin. 15. 8. pr.
Molæ oleariæ. Varr. L. L. lib. 4. 31. Trapetes molæ oleariæ vocantur.

OLEARIUS, i. m. [ἐλαιοπώλης] Qui oleum facit vel vendit. Columella lib. ult. cap. 50. Peritissimi olearii vix patiuntur ad unam lucernam opus fieri. conf. Plaut. Capt. 3. 1. 29.

OLEĀTUS, a, um. Adj. Cæl. Aurel. Acut. 2. 37. Pultes non oleatæ.

OLEŌSUS, a, um. Adj. [ἐλαιηρός] Quod est plenum oleo. Plin. lib. 27. cap. 12. Semen oleosum, quod & fit ex eo. Medetur oris ulceribus perunctis.
Oleosum botyrum, h. e. Pingue. Plin. lib. 28. cap. 9.

OLEĀMEN, inis. n. Conditum quid ex oleo. Scribon. Largus. Compos. 269. Post dies triginta conjiciuntur macerata: deinde oleum purum excipietur, quod reponitur fictili vaso: cujus oleaminis vires ad omnem contractionem nervorum tantæ sunt, ut sit vix credibile.

OLEAMENTUM, i. n. Idem. Scribonius Largus ibid. 202. Quum primum hæc lævia paruerint, cum oleamentis ex vino adipem liquefactum cum rosæ pondo quadrante miscere in unum oportet.

OLEĬTAS, ātis. f. [ἐλαιοσυγκομιδή] Tempus legendarum olearum, & fructus oleæ. Cato de R. R. cap. 68. Ubi vindemia & oleitas facta erit, prela extollito. Idem cap. 144. Al. OLIVITAS. q. V. infra.

OLĒTUM, i. n. [ἐλαιών] Locus oleis consitus. Cato de R. R. cap. 1. Secundo loco hortus irriguus, tertio salictum, quarto oletum, quinto pratum. Dicitur & Olivetum. q. V. [quomodo forte legendum.
De alia significatione hujus vocis V. in OLEO.

OLIVERA, orum. n. pl. Quæ ex liquamine, oleo, & mero inferuntur. Apic. 3. 10. al. Olisata.

OLĪVA, æ. f. [ἐλαία, μορία] Arbor eadem, quæ Olea. Plin. lib. 15. cap. 5. Dicentur nunc Catonis placita de olivis.
Inventor olivæ Aristæus dicitur. Cic. 3. de Nat. Deor. 46.
Albentis olivæ rami. Ovid. 11. Epist. 67.
Canentis fetus. Ovid. 6. Met. 81.
Crescentia tarde proles. Virg. 2. Georg. 3.
Densa oliva canet mons. Juven. 14. Sat. 144.
Germinat & nunquam fallentis termes olivæ. Hor. Epod. 16. 45.
Felicis ramus. Virg. 6. Æn. 230. V. FELIX.
Fera. Stat. 6. Theb. 7.
Pulveremque fera crinem detersit oliva. Interpres exponit Feram pro Ferali, sed sine ratione ut opinor: quis enim nescit olivas esse feras etiam, id est silvestres? V. OLEASTER.
Flava. Virg. 5. Æn. 309.
— flavaque caput nectentur oliva. Æschyli epitheton secutus est. Nam in Persis ait, ξανθῆς ἐλαίας καρπὸν ἐυώδη φέρειν. Ubi interpres Græcus flavam dicit olivam vocari, quod posterior pars folii videatur porracei esse coloris.
Glauca. Stat. 2. Theb. 99.
Imbellis olivæ frondes. Valer. 5. Argon. 361. Imbellis, Pacificæ.
Mitis. Ovid. 7. Met. 277.
Nitidæ olivæ ferax Peparethos. Ovid. 7. Met. 470.
Paciferæque manu ramum prætendit olivæ. Virg. 8. Æn. 116.
Pallens. Virg. 5. Ecl. 16.
Pingues. Virg. 2. Georg. 85.
Placita paci. Virg. 2. Georg. 425.
Supplex. Stat. 12. Theb. 492. Per quam pax petitur supplicando. Lactantius. V. Lex. Pitisc.
Teres. Virg. 8. Ecl. 16.
Tonsæ capur foliis evinctus olivæ. Virg. 5. Æn. 774.
Viridi Mnestheus evinctus oliva. Virg. 5. Æn. 494.
Vivacis olivæ Palladia silva. Virg. 2. Georg. 181.
Umbrosa. Claud. de Bell. Get. 319.
Undique decerptam fronti præponere olivam. Hor. 1. Carm. 7. 7. [Nisi legendum Decerptæ frondi, cum Lambino.
Palladi, quæ perpetuo virgo credita, & castimoniæ olim hæc arbor sacra fuit. Pallad. 1. 6. Græci jubent olivam, cum plantatur & legitur, a mundis pueris atque virginibus operandum: credo recordati arbori huic esse præsulem castitatem. V. Barth. ad 2. Theb. Stat. p. 653.
Oliva, Fructus. Plin. lib. 15. cap. 31. Olivæ constant nucleo, oleo, carne, amurca.
Carnosissimæ. V. CARO.
Lecta de pinguissima oliva ramis arborum. Hor. Epod. 2. 55.

OLĪVUM, i. n. [ἔλαιον] i. e. Oleum ex olivis expressum. Plaut. Pseud. 1. 3. 67.
Eme die cæca hercle olivum, id vendito oculata die.
Dulce olivum. Hor. 2. Serm. 4. 64.
Ircolentia natum. Lucret. lib. 2. 849.

Liquidi corrumpitur usus. Virg. 2. Georg. 466.
Corrupto casiam dissolvit. Pers. 2. Sat. 64.
Ungor olivo. Hor. 1. Serm. 6. 123.

OLIVĀRIUS, a, um. Adj. [ἐλαιηρός] Quod ad olivam pertinet. Columel. lib. 12. cap. 47. Olivariæ metretæ.
Molæ. Pompon. 10 l. Cum fundus. D. de instruct. vel instrument. legato.

OLIVĒTUM, i. n. [ἐλαιών] Locus olivis consitus. Columel. lib. 5. cap. 9. multa de Olivetis. Cic. de Senect. 59. Quid de pratorum viriditate, aut arborum ordinibus, aut vinearum, olivetorumve specie dicam?
Vineta, segetes, oliveta, ubertatem frugum & fructuum, omnem denique commoditatem prosperitatemque vitæ a diis se habere. Cic. 3. de Nat. Deor. 86.
Fertilia. Hor. 2. Carm. 15. 7.
Maritum. V. MARITUS.
Facem olivetum in jugeribus, & vineas in eis instituere. Cic. 2. de Lege Agrar. 66.

OLIVĪNA, æ. f. [ἐλαίας πλῆθος] Reditus olei, vel olei maxima copia. Plaut. Pseud. 1. 2. 76. — te autem
Xystylis, fac ut animum advortas, cujus amatores olivinam
Domi habent maximam. Sic quædam edit. In aliis, — olivi
Dynamio domi &c. Meurs. Olivitam ex Festo legit. V. OLIVITAS.

OLIVĪTAS, ātis. f. [ἐλαία] Fructus oleæ. Varro Gloriam περὶ φθόνου, Tum denique omnis cum lucerna combusta est in lucubrando, olivitasque consumpta est. Nonius 2. 611.
Olivitas, Tempus legendarum olivarum. Columel. lib. 12. cap. 50. pr. Media est olivitas plerumque initium mensis Decembris. Et lib. 1. cap. 1. Olivitates largissimæ. [Festo est Oliveta, æ. f. nisi mendosa lectio est. Quin plane ex schedis ejus apparet Olivitas scripsisse, quin cum v. simili Oblivitas componit.

OLĪVO, āre. Olivarum vindemiam agere, sive olivas colligere. Plin. lib. 15. cap. 3. Quippe olivantibus lex antiquissima fuit, Oleam ne stringito, neve verberato. Diomedes Guidalottus in tertiam eclogam Calpurnii, Olivantes interpretatur Vectigal olei facientes: qui providentes ex vectigalibus nequid detrimenti paterentur pro anno futuro, nolebant oleas decuti; quoniam, ut ibidem ait Plinius, cum sequentis anni damno perticis decutiuntur.

OLIVĪTOR, ōris. m. Qui colit oleas. Apul. 2. Flor. pag. 350. Elmenh. Ager fecundior oliveto, nec vinitori, nec olivitori scalpitur. conf. Sidon. 2. Epist. 9.

OLIVĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [ἐλαιοφόρος] Quod olivam fert. Martial. lib. 12. 99.
Bætis olivifera crinem redimite corona.
Arva. Ovid. 3. Fast. 151. conf. Virg. 7. Æn. 711.
Sicyon. Ovid. in Ibin, 319.

OLEASTER, tri. m. [ἀγριέλαιος] Olea silvestris, Virg. 2. Georg. 182.
Indicio est tractu surgens oleaster eodem.
Ingens. Virg. 4. Georg. 20.
Infelix superat foliis oleaster amaris. Virg. 2. Georg. 314.
Sacer oleaster. Virg. 12. Æn. 766.
Forte sacer Fauni foliis oleaster amaris
Hic steterat, nautis olim venerabile lignum,
Servati ex undis ubi figere dona solebant
Laurenti divo, & votas suspendere vestes. Quem locum enarrans Turnebus, Ex ritu, inquit, priscæ superstitionis scripsit id Virgilius, & præcipue Græcorum, qui ante fana in oleastris suspendere dona solebant & affigere. Illius enim arboris vivacitas tanta est, ut si multis configatur clavis, nihil tamen lædatur. Aristoph. Pluto, ὥσπερ κομήτην προσπατταλεύσω τουτονί, i. e. Cen oleastro adfigam istl. Hæc illa.
Suspendi hominem in oleastro jussit Verres. Cic. 5. Verr. 57.
Legitur in fem. gen. apud Irenæi interpretem.

OLEASTELLUS, i. m. [ἀγριελαιώδης] dimin. ab Oleaster, apud Columel. lib. 12. cap. 49. Verum tamen habetur præcipua in hos usus olea Calabrica, quam quidam propter similitudinem oleastellum vocant.

OLEASTRENSIS, e. Adj. Oleastrense, Nigri plumbi genus. Plin. lib. 33. cap. 17.

OLEASTRĪNUS, a, um. Adj. Oleastrinum, dicitur Oleum quod ex oleastro fit, quo mobiles dentes confirmantur, teste Dioscoride lib. 1.

OLEĀROS, V. OLIAROS.

OLEASTELLUS, OLEASTER, OLEASTRENSIS, OLEASTRINUS, paulo ante in OLEA.

OLEATRUM, i. n. [Ὀλέαστρον] Hispaniæ urbs, Ptolemæo auctore lib. 2. cap. 4. alio nomine Oleastro dicta. Meminit Plin. lib. 3. cap. 1.

OLĒNOS, vel OLENUS, i. f. [Ὤλενος] Urbs est Ætoliæ, dicente Servio, Diomedes habuit socios de tribus civitatibus quas habet Ætolia, Pleuron, Olenon, Calydona. Hactenus ille in 11. Æneid. 239.
Fuit & Olenos urbs Bœotiæ, sic dicta ab Oleno Vulcani filio. Strabo lib. 8.
Olenus Achaiæ oppidum, ubi Jovem ferunt educatum lacte capræ Amaltheæ, quæ inde dicta Olenia. Plin. 4. 5.

OLĒNUS, i. m. [Ὤλενος] Vir fuit qui Lethæam duxit uxorem eximia pulchritudine, adeo superbam, ut se deabus præferret. Ceterum deæ iratæ, quum de Lethæa supplicium sumere vellent, Olenus in se culpam uxoris transferre ausus, una cum illa in lapidem fuit conversus. Ovid. 10. Met. 69.
Olenus Calenus vates V. CALENOS.

OLENĪDES, æ. m. patronym. [Ὠλενίδης] apud Valer. Flacc. 3. 204.

OLENIUS, a, um. [Ὠλένιος] Adj. possess. est ab Oleno. Ovid. 5. Fast. 113.
Nascitur Oleniæ signum pluviale capellæ.
Cornibus Oleniis manant imbres. Stat. 6. Theb. 423.
Arva Olenia. Ovid. 5. Fast. 251.
Astrum. Stat. 3. Theb. 25.
Pecus Olenium lædit æquor. Ovid. 18. Epist. 188.

OLEO, ēvi, ētum, vel ui, itum, [ὄζω] ēre. Odorem spirare & emittere. Plin. lib. 21. cap. 7. Rosa recens, a longinquo olet.
Olesco, fit ab Oleo, idque inter se differunt, quod Oleo habet significationem naturalem transitivam, Olesco, passivam innatam.
Significat aliquando Crescere. V. Fest. Lucret. 2. 1128.
Donicum olescendi summum tetigere cacumen. al. Alescendi. V. in h. v.
Bene olere. Cic. 2. Att. 1. Sed tamen erant ornata hoc ipso, quod ornamenta

Digitized by Google

menta neglexerant: &, ut mulierca, ideo bene olere, quod nihil olebant, videbantur. V. Martial. 2. 12.
Deterius olet herba lapillis Libycis. Hor. 1. Epist. 10. 19.
Jucunde. Plin. lib. 20. cap. 17.
Male. Cic. 2. de Orat. 419. At in malu olentem, video me a te circumveniri, subridicule Philippus.
Male olet omne cœnum. Cic. 4. Tusc. 53.
Oleo, cum accusativo. Plaut. Asin. 5. 11. 79. Myrrham olet.
Ex Academia nihil olet Epicurus, nihil ex Lyceo, nihil ne e puerilibus disciplinis. Cic. 1. de Nat. Deor. 71.
Ceram, quàm quod crocum olet onguentum magis laudari. Cic. 3. de Orat. 97.
Furtum olet. Plaut. Men. 1. 2. 59.
Hircum olere. Hor. 1. Serm. 2. 27.
Lucernam olet. Cic. 2. Att. 1.
Malitiam olent illa supercilia. Cic. pro Rosc. Com. 20. Nonne ipsum caput & supercilia illa penitus abrasa olere malitiam & clamitare calliditatem videntur? i. e. Significare, ut ait Budæus.
Myrrham olent tua basia. Martial. lib. 2. 12.
Pastillos. Hor. 1. Serm. 11. 27.
Peregrinum sonare & olere. Cic. 3. Orat. 41. Quare quum sit quædam certa vox Romani generis verbisque propris, in qua nihil offendi, nihil displicere, nihil animadverti possit, nihil sonare aut olere peregrinum, hanc sequamur.
Vina Camenæ oluerunt. Hor. 1. Epist. 19. 5.
Aurum huic olet. Plaut. Aulul. 11. 2. 39.

Certe edepol equidem te civem sine mala omni malitia
Semper sum arbitratus, & nunc arbitror. s. aurum huic olet. i. e.

Suspicatus me habere thesaurum.
Oleo, cum ablativo. Ovid. 5. Met. 405.

Perque locos sacros, & olentia sulphure fertur. Al. Lacus altos.

Propert. lib. 4. 7. 32.

Cur nardo flammæ non oluere meæ?

Olere, pro Male olere. Hor. Epod. 10. 11.

Mala soluta navis exit alite,
Ferens olentem Mævium.

Olo, ui, ĕre, antiqui dixeru. Afran. Fratriis, Non potest quin illa facta, longeque & multis olat. i. e. Oleat. Pomponius Aleonibus, Aleo ludam sane meæ malu olant manus. Nonius 2. 603.
Olens, entis. Partic. [ὄζων] ot, Agri olentes. Lucan. lib. 7. 821. Incalligit Malu olentes, propter cadavera interfectorum. Virg. 3. Georg. 564.

— Immundus olentia sudor
Membra sequebatur.

Amaracus suave olens. Catull. in Epithal. Jul. 59. 7.
Anethum bene olens. Virg. 2. Ecl. 48.
Myrrhæ bene olentes. Ovid. de Medic. faciei, 91.
Rami olentes nucis. Virg. 1. Georg. 188.
Serpylla late olentia. Virg. 4. Georg. 30.
Olentia, æ. f. Tertull. adv. Marc. 2. 11. Suavis olentiæ gratia.
Olentica, orum. n. pl. Mali odoris loca. Paulus. [An Olenticeta?
Olenticētum, i. n. Sterquilinium. Apul. Apol. p. 278. Elmenh. Semper in sinturinis & olenticetis suis jacent. Subaudi Lingua.
Olĭdus, a, um. Adj [ὀζώδης] Quod (tam bonum, quam malum) odorem habet. Martial. lib. 1. 50. 32.

Olidæque vestes murice. Idem lib. 10. 37. 13.
Hic olidam clamosus aget in retia volpem. Hic in malum dixit,

ut & Horat. 1. Epist. 5. 29.
Veternum olidum. Catul. ad Coloniam, 18. 24. al. Stolidum.
Superl. Olidissima basis. Petron. cap. 11.
Oliditas, ātis. f. Sacu Gramm. 3. 21.
Olax, ācis. Idem quod Olidus. Mart. Capell. lib. 1. Olacis temeti mador. Idem lib. 2. Olax acerra.
Olesco, V. in olbo.
Olētum, i. n. [σκῶρ, πυέλβολος] Stercus humanum: dictum quod vehementer male oleat. Pers. 1. Sat. 112.

— veto quisquam hic faxit oletum. V. etiam olsa.

Olēto, āre. Oleto inquinare. Frontin. de Aquæduct. lib. 2. Ne quis aquam oletato dolo malo, ubi publice salit. Siquis oletarit, sestertiorum x. m. mulcta esto. conf. Vet. Inscript. apud Reines. clas. 7. n. 2.
Oleomella, æ. f. Arbor in Palmaria Syriæ civitate. V. Isidor. 17. 7. [An Elæomela, ἐλαιόμελι; vel Elæomeli? de quo s. l. V.
Oleoselinum, i. n. Apii species, quod mollius folio & caule tenerum. Isidor. 7. 11. [Forte Helioselinum, ἡλιοσέλινον. V. Plin. 19. 8.
Oleracius, V. olus.
Olerus, [Ὠλερός] Urbs Cretæ in edito loco sita, ultra Hierapytnam. Hinc Minerva Oleris, & Festum Olerium in ejus honorem. Steph.
Oleum, V. olea.

O L F

Olfăcio, fēci, factum, [ὀσφραίνω] ĕre. Odorari. V. odoracio. Plin. lib. 11. cap. 37. Quonam modo audiant delphini, mirum. Iidem nec olfactus vestigia habent, quum olfaciant sagacissime. Cic. 5. Tusc. 111. Ut ea quæ gustemus, olfaciamus, tractemus, audiamus, &c.
Unguentum olfacere. Catul. ad Fabull. 13. 13.
Olfeci ego, pro Subodoratus sum & præsensi, per translationem. Ter. Adelph. 3. 3. 43.

— an non seu totis mensibus
Prius olfecissem, quam ille quicquam cœperit? Al. 3. 4. 33.

Olfacere nummum. Cic. 1. de Lege Agrar. 11. Nunc quisnam tam abstrusus usquam nummus videtur, quem non architecti hujusce legis olfecerint? Translatio a canum sagacitate.
Cernere, audire, gustare, olfacere, tangere aliquid. Cic. 1. de Divin. 9.
Olfactus, a, um. Partic. Plin. 23. 8. Laurus Delphicæ folia trita olfacta. Idem 24. 16. Semen dracunculi olfactum.
Olfactus, ûs. m. [ὄσφρησις] Sensus odoris per nares subministratus. Plin. lib. 8. cap. 4. Intermiscere insidiarum metu, subsistere ab olfactu. Idem 29. 4.
Olfactrix, V. olfactatrix.
Olfactōrium, i. n. [ὀσφραντήριον] Florum vel odorum fasciculus, delectandis naribus vel olfactus gratia comparatus. Plin. lib. 20. cap. 9. Silvestris sive erraticæ immenso plus laudat Cato: adeo ut aridæ quoque farinam in olfactorio collectam, vel odore tantum naribus rapto, vitia earum, graveolentiamque sanare affirmet. Idem 30. 11.
Olfactoriŏla, orum. n. pl. inter Ornatus muliebres ponit Esajas, cap. 3. 20. quæ crediderim ea esse, quæ nostræ mulieres olfactus & odoris gratia specie pomi deferunt, auro quidem argentove contecta ac circumdata. V. Isidor. 19. 31.
Olfacto, [ὀσφραίνομαι] āre. frequent. ab Olfacio. Plin. lib. 20. cap. 14. Xenocrates pulegii ramum lana involutum in tertianis ante accessionem olfactandum dari tradit. Plaut. Men. 1. 2. 58. Ut fummum olfactare abstines? Idem 56.
Olfactans, antis. Partic. Plin. 20. 17. Parere facilius olfactantes.
Olfactātus, a, um. Partic. Plin. 28. 16. Membrana partus asinarum olfactam accedente morbo comitialium.
Olfactātrix, īcis. f. [ὀσφραντική] Plin. lib. 17. cap. 24. Olfactatrix enim intelligitur, & tangi mirum in modum. Hard. Olfactrix.

O L I

Oliaros, [Ὠλίαρος] Insula in mari Ægæo, una Cycladum, de qua Plin. lib. 4. cap. 12. Virg. lib. 3. Æn. 127.

Oliaron, niveamque Paron, &c. Ovid. 7. Met. 470.
At non Oliaros, Didymeque, & Tenos, & Andros.

Oliba, [Ὀλίβα] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Hispaniæ Tarraconensis urbs. Vulgo Olit.
Olicana, [Ὀλίκανα] Urbs Britanniæ, Ptolemæo lib. 2. cap. 3. Vulgo Ilkeli.
Olidus, V. oleo.
Oligarchia, æ. f. [ὀλιγαρχία] Status Reipublicæ paucorum constans dominatione: unde, Oligarchici dicti sunt, Qui paucorum dominatione gaudent.
Oligochronius, a, um. Adj. [ὀλιγοχρόνιος] i. e. Modici temporis, i. e. Brevis vitæ. Verba sunt Julii Firmici lib. 3. cap. 5. Idem lib. 4. cap. 8. Quidam oligochronii fiunt, ac brevi tempore morituri.
Olim, [πάλαι, ἐκπάλαι] Adv. omnium horarum ut ait Taubmann. ad Virg. p. 816. Quodlibet enim tempus significat. Ter. Heaut. 1. 1. 4. Al. 1. 1. 42.

Ex tua libidine moderantur, quæ nunc est, non quæ olim fuit.

Loquebantur olim sic. Cic. 1. de Orat. 183.
Locus olim conditus. Hor. 1. Serm. 5. 92.
Olim, Fabulæ proprium est, inquit Donatus. Ter. Eun. 2. 2. 15.

Olim isti fuit generi quondam quæstus apud seclum prius. Ubi

tautologia est in Olim quondam. Hor. 1. Serm. 8. 1.

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum. Ter. Hec. 3. 3. 23.
Nam vitium est oblatum virgini olim a nescio quo improbo. Ubi

Donat. Recte Olim: quia facilis venia circa vetera jam delicta. unde tentat temporis longinquitate extenuare peccatum. Olim ergo, ante novem menses.
Olim, pro Nuper. Ter. And. 3. 3. 13.

Alium esse censes nunc me, atque olim quum dabam?

Olim, pro Ante. Ter. Hec. 4. 1. 22.

— utinam sciam ita esse istuc: sed nunc mihi in mentem venit,
De hac re quod locuta es olim, quum illum generum cepimus.

Locus ille animi nostri, stomachus ubi habitabat olim, concalluit. Cic. 4. Att. 16.
Olim, de præsenti tempore aliquando dicitur. Virg. 10. Ecl. 34.

Vestra meos olim si fistula dicat amores. Plin. 2. Epist. 10. ut

tandem percipiam gaudium, quod ego olim pro te non temere præsumo. Plaut. Asin. 3. 3. 127.

— an quid est olim homini salute melius? i. e. Semper.

Olim, pro Aliquando, sive Quandoque. Hor. 1. Serm. 1. 25.

— ut pueris olim dant crustula blandi
Doctores, elementa velint ut discere prima. Virg. 2. Georg. 403.
Ac olim, ferus posuit quum vinea frondes. Al. Et jam Olim.

Olim, pro Jamdudum, jampridem, jam longo tempore. Plin. 8. Epist. 9. ad Ursum pr. Olim non librum in manus, non stilum sumpsi; olim nescio quid sit otium, quid quies, quid denique illud iners quidem, &c. Lucan. lib. 5. 769.

— nonne olim casu pendemus ab uno?

Olim nullas mihi epistolas mittis. Plin. Epist. ad Fabium Justum lib. 1. 11. pr. H. St.
Nunc primum profiteor, & Olim scio, contraria. Curt. lib. 10. 3. 10.
Olim, de futuro. Virg. 1. Æn. 293.

Hunc tu olim cælo, spoliis Orientis onustum,
Accipies. Quintil. lib. 10. cap. 1. Sunt clari hodieque, & qui

olim nominabuntur. Ex Valla lib. 2.
Olim, pro Posthac. Hor. 1. Epist. 3. 18.

Ne si forte suas repetitum venerit olim
Grex avium plumas, &c. Et 2. Carm. 10. 17.
— non si male nunc, & olim
Sic erit.

Olim, pro quovis tempore. Virg. 2. Georg. 190.

Hic tibi prævalidas olim, multoque fluentes
Sufficiet Baccho vites. Servius.

Non secus, atque olim. Virg. 8. Æn. 391.

Non secus atque olim, tonitru cum rupta corusco,
Ignea rima micans percurrit lumine nimbos. Ubi Servius, Atque olim, Fere ut solet, nam non est adverbium temporis.

Olim jam, i. e. Jam longo tempore. Quintil. in Milite Mariano, Olim jam, Imperator, inter fulgentes virtutes tuas livor locum quærit. Valla lib. 2.
Olisci, orum. m. pl. [ὀλίσκοι] annumerantur mundo muliebri a Polluce lib. 7. cap. 2. Gualtherus vertit Mortariola.
Olisipo, ōnis. m. [Ὀλισίπων] Oppidum Lusitaniæ, ad æstuarium Tagi, caput quondam gentis, de quo Plin. 4. 22. Hodieque regia sedes. Incolis vulgo Lisboa, Gall. Lisbone. Sunt qui Olysippo, vel Ulysippo scribunt, ut Mela 3. 1. & Solin. cap. 36. & Ὀδυσσέως πόλις interpretantur, quasi ab Ulysse conditum sit. [Fabulæ. Dicitur autem Olisippo, m. ut Hippo Rhegius & Diarrhytus in Africa, Narbo Martius in Gallia,

 Tarra-

Digitized by Google

Tarraco in Hisp. &c. postea, mutato cum terminatione & genere, Olisippona dici cœpit, ut Narbona, &c. unde vulgare Lisbona desfluxit.

OLITOR, V. OLUS.

OLIVA, OLIVARIUS, OLIVETUM, OLIVIFER, OLIVINA, OLIVITAS, OLIVITOR, OLIVO, OLIVUM, V. sub OLEA.

O L L

OLLA, æ. f. [χύτρα, χύτρος] Vasis capacissimi genus, ut ait Nonius 19. 1. Antiqui vocabant Aulam, quia nullam litteram geminabant, inquit Festus. Inde Plauti comœdia Aulularia inscribitur. Varro, Cato ait uvam Amineam in ollis commodissime condi. Plaut. Capt. 4. 4. 8.

Ollas, calicesque omnes confregit, nisi quæ modiales erant. Al. Aulas. Columel 12. 43. extr. Bibulæ & male coctæ ollæ. Non fictiles tantum, sed & ahenas fuisse Avienus ostendit Fab. 11. de Olla ænea & lutea. conf. OLLARIUS.

Olla erat sepulcrum plebis & pauperiorum. V. Gruter. Inscript. p. 833. n. 3. vel Lex. Pitisc.

Ipsa olera olla legit. Catul. 92. 2. V. OLUS.

Bibulæ ollæ, Fictiles. V. BIBO. & paulo supra ex Colum.

Farrata. Perf. 4. Sat. 31.

Olla fictilis. Columel. lib. 8. cap. 8.

OLLĀRIS, e. Adj. [χυτρικός] unde, Ollares uvæ, Quæ in ollis servantur: de quibus Columel. lib. 12. cap. 43. & Stat 4. Silv. 9. 42.

OLLARIUS, a, um. Adj. ut Ollaria temperatura æris. Plin. lib. 34. cap. 9. Novissima est quæ vocatur ollaria, vasis nomen hoc dante, ternis aut quaternis libris plumbi argentarii in centenas æris additis.

OLLARIA, um. n. pl. Loculi ad ollas cinerarias asservandas. in Inscript. apud Gruter. p. 307. conf. Fabrett. Inscript. p. 13.

OLLŬLA, æ. f. dimin. [χυτρίδιον] Varro 1. de R. R. cap. 34. Electa in secretam corbulam, unde in ollulas addatur, &c.

OLLICŬLA, æ. f. apud Th. Priscian. l. de Phys. Scient.

OLLUS, a, um. Adj. [ἐκεῖνος] dixere veteres, teste Donato, pro Ille, a, ud. Virg. 9. Æn. 740. Olli subridens. Ubi Servius, Olli pro Illi, vel Tunc interpretatur. Cic. 3. de Legib. 7. ex a 12. tabulis, Ollisque ad honoris ampliorie gradum is primus ascensus esto.

Varro de L. L. 6. 3. Apud Ennium,

Olli respondet suavis sonus Egeriaï. Olli valet dictum illi ab olla & ollus. quod alterum comitiis quum recitatur, a præcone dicitur olla centuria, non illa: alterum apparet in funeribus indictivis, quum dicitur, ollus leto datus est, quod Græcus dicit λήθῃ, id est oblivioni. Hæc ille.

Olli certamine summo procumbunt. Virg. 5. Æn. 197.

Olli sic breviter fata est. Virg. 6 Æn. 321.

Olli subridens hominum sator. Virg. 1. Æn. 254.

Flammeus est plerumque color, & splendidus ollis. Lucret. lib. 6. 207. subaudi, Fulminibus.

OLLIC, pro Illic similiter dixere veteres, auctore Festo. conf. Serv. supra.

O L M

OLMA, æ. f. pro Ebulo apud Dacos. V. Apul. de Herb. cap. 91. In edit. Stew. legitur, Alma.

O L O

OLŎLYGŎNES, um. m. pl. [ὀλολυγόνες] Mares ranæ, quo tempore vocem mittentes, cient ad coitum feminas. Fit a verbo ὀλολύζω, quod significat ululo. Plin. 11. 37. Nomin. Gr. Sing. ὀλολυγών.

OLOR, ōris. m. [κύκνος] Avis, quæ Græce Cygnus dicitur. Quidam a Græco deducunt, quasi ὅλος ὡραῖος, hoc est, totus pulcher. Avis est alba, ansere major, collum prælongum, vocem argutam habens. Virg. 9. Ecl. 36.

— sed argutos inter strepere anser olores. Ovid. 7. Epist. 2.

Ad vada Mæandri concinit albus olor.

Amyclæi olores. Stat. 1. Silv. 2. 142.

Innocui late pascuntur. Ovid. 2. Amor. 6. 53.

Nivei. Valer. 6. Argon. 102.

Purpurei, i. e. Pulchri. Porphyr. Hor. 4. Carm. 1. 10.

Anteire olores candore. Sil. lib 13. 116.

OLŌRĪNUS, a, um. Adj. [κύκνειος] ut, Color olorinus, h. e. Candidus. Plin. lib. 37. cap. 10.

Alæ. Ovid. 6. Met. 109.

Pennæ. Virg. 10. Æn. 187.

Sonos olorinos referre. Lucan. ad Pison. 255.

OLŌRĬFER, ĕra, ĕrum Adj. Claud. ad Seren. 18.

Cygnus oloriferi vexit ab amne Padi.

OLOSTRÆ, arum. m. pl. Indorum gens. Plin. 6. 20. Lucan. 3 249.

Tunc furor extremos movit Romanus Olostras.

O L V

OLVATIUM, i. n. Mensuræ genus apud Festum. Vel potius Quod est in olla coctum, ut vult Meurs. p. 2. Crit. Exerc. 3. 16. [Forte ab Olivo, Olivarium, & contracte Olvarium. Gloss. Græco Lat. Ἐλαιοφόρον, olearium. In Festi schedis est Olvatum.

OLUS, i. m. vel Tolus, Nomen viri ex cujus sepulcro caput effossum Capitolio Romæ nomen dedisse fertur. V. Arnob. lib. 6.

OLUS, ĕris. n. [λάχανον] dicitur, Omnis herba sativa, quæ est in usu cibario. Ab alendo, quod oleribus alerentur homines, ante quam fruges vel carnes essent. Plin. lib. 19. cap. 10. Semen olerum si succo ejus madefactum seratur, olera nulli animalium obnoxia futura tradunt. Varro 4. de L. L. 22. ab Olla deducit. Nonius 8. 37. & Festus inter aspirata connumerant, Holus scribentes.

Atrum olus. V. ATER, adj. & OLUSATRUM.

Cordum. V. CORDUS.

Durum olus positum est algente catino. Perf. 3. Sat. 112.

Ipsa olera olla legit. Catull. 92. 2. Proverbii speciem habet, in eosque jactari potest, qui quod se facere oportet, faciunt: ut quum libidinosus & salax, scortatur, & mœchatur, ebriosus, potat. Olera enim in olla coquuntur. quæ quum eis repletus, ipsa legere videtur, id est colligere. Ex Turnebo.

Olus, figurate, pro Tenui & quotidiano victu. Hor. 2. Serm 7. 30.

— si nusquam es forte vocatus

Ad cœnam, laudas securum olus.

Emptum cœnat olus. Hor. 2. Epist 2. 168.

Panis ematur, olus, vini sextarius. Hor. 1. Serm. 1. 74

Fastidire olus. Hor. 1. Epist. 17. 15.

Brassica nonnunquam olus vocatur κατ' ἐξοχὴν. Auctor Moreti, 72.

Hic olus & late fundentes brachia betæ. conf. Plin. 27. 4. & Scalig. ad Varr. de R. R. p. 198.

OLUSCŬLUM, i. n. dimin. [λαχανάριον] Hor. 2. Serm. 6. 64.

Uncta satis pingui ponentur oluscula lardo. Cic. 6. Att. 1. Lancibus & splendidissimis canistris olusculis nos soles pascere. conf. Juven. 11. Sat. 78.

OLERĀCEUS, a, um. Adj. [λαχανώδης] ut, Oleraceus frutex. h. e. Frutex olerum modo fruticans; (nam etiam olera fruticare affirmat Theophrastus, appellatque δενδρολάχανα, i. e. olera fruticantia:) vel Similem oleri fruticem habens. Plin. lib. 26. cap. 8. Eadem præstat hypericon, quam alii chamæpitys, alii corion appellant, oleraceo frutice, tenui, cubitali.

OLĬTOR, ōris. m. [κηπουρὸς. κηπωρὸς] Qui olerum hortum exercet, quique olera vendit. Columel. lib. 10. 83.

Ipsa ferens olitor diductos pondere qualos. Cic. 16. Fam. 18. Sic olitorem ipsum commovebis.

Feriati olitores. Varr. de L. L. lib. 5. 3.

OLITŌRIUS, a, um. Adj. [κηπουρικὸς] Quod ad olera pertinet. ut, Forum olitorium, ubi vendantur olera. Liv. 21. 62. & 34. 53.

Olitoria ostia, i. e. Ostia hortorum. Plin. lib. 19. cap. 8.

OLĔRO, āre. Oleribus conserere. V. Priscian. 6. Ubi Cn. Marcius: Meos hortulos plus stercoro, quam olero. Hinc

OLERĀTOR, ōris. m. Gloss. Vet. Holerator, λαχανοπώλης. Et

OLERĀRIUM, i. n. λαχανάριον. Ibid.

OLUSĀTRUM, i. n. [ἱπποσέλινον] Herbæ genus, quæ in hortis nascitur. Quidam separatim scribunt, Olus atrum. Idque rectius. Plin. lib. 19. cap 8. Sed præcipue olusatrum miræ naturæ est, hipposelinon Græci vocant, alii smyrnium. E lacrima caudicis sui nascitur, seritur & radice. succum ejus qui colligunt, myrrhæ saporem habere dicunt. Auctorque est Theophrastus, myrrha sata natum, &c. Olus atrum ideo dicitur, quod folia habeat subnigra: ideo Columella Pullum olus appellat. conf. Apul. de Herb. cap. 106.

O L Y

OLYBRIUS, i. m. Plures hujus nominis recenset Herm. Conrig. Diff. de Stud. liberal. Urb Rom. & Const. p. 6. & 7. conf. Barth. ad Claud. Paneg. de Conf. Prob. & Olybr.

OLYMPE, es. f. [Ὀλύμπη] Urbs Illyridis, cujus incolæ dicuntur Olympæi. Auctor Stephanus.

OLYMPIA, æ. f. [Ὀλυμπία] Græciæ urbs, quæ prius Pisa dicebatur, ubi Juppiter Olympius colebatur. Dicitur etiam Arpina, ut Nicanor scribit, a matre OEnomai. Hæc Stephanus de Urbibus. De hac Strabo lib. 8.

OLYMPIUS, a, um. Adj. [Ὀλύμπιος] Justin. 7. 2. 14. Olympium certamen. Idem 12. 16. 6.

Juppiter Olympius. Cic. 2. Tusc. 40.

OLYMPIA, orum. n. pl. [Ὀλύμπια] Ludi, qui in honorem Jovis Olympii apud Pisam & Elidem Græciæ oppida celebrabantur: hoc est, Gymnicum certamen, quod quinto quoque anno fieri solebat. V. Sacra certamina, in CERTO.

Magna Olympia. Hor. 1. Epist. 1. 50.

Pugnos & plagas, Olympiorum cupidi, pugiles inexercitati ferre possunt Cic. de Clar. Orat. 243.

Pro Subst. fem. habet Nepos 7. 6. 3. Olympiæ victoribus. [Nisi Urbis ipsius nomen est, vel Græca voce Olympiôn scripsit, ut in aliis assuevit. De festo Olympiorum, V. plura in Lex. Pitisc.

OLYMPIĂCUS, a, um. Adj [Ὀλυμπιακὸς] ut, Olympiacum certamen, Victoria Olympiaca. Strab. lib. 8. & Cic. 16. Att. 7.

Arena Olympiaca. Stat. 5. Silv. 3. 220.

Cursus. Auctor ad Herenn. lib 4. 3. Quasi si quis ad Olympiacum venerit cursum, & steterit ut mittatur, &c. Quædam exemplaria legunt, Olympia quum venerit cursum.

Palmæ Olympiacæ præmia. Virg. 3. Georg. 49.

Rami Stat. 6. Theb. 554.

Nuper Olympiacis umbratus tempora ramis.

OLYMPĬCUS, a, um. Adj. [Ὀλυμπικὸς] Idem. Hor. 1. Carm 1. 3.

Sunt, quos curriculo pulverem Olympicum

Collegisse juvat.

OLYMPIONĪCES, æ. m. [Ὀλυμπιονίκης] Qui in Olympiaco certamine victor evasit. νίκη, quippe victoria dicitur. Ælian. Var. Hist. lib. 10. 1. Licera id sibi persuasit, quæ patrem & fratres tres haberet Olympionicas.

Præmium Olympionicarum capere. Cic. 2. de Invent. 144.

Atinas pugil Olympionices. Cic. pro Flacc. 31. Quid si etiam occisus est a piratis Adramyttenus homo nobilis, cujus est fere nobis omnibus nomen auditum, Atinas pugil Olympionices?

Nobilis Olympionices Diagoras Rhodius. Cic. 1. Tusc. 111. V. P. Faber. Agonist. 2. 23.

OLYMPIONĪCUS, a, um. Adj. Columel. 3. 9. Olympionicarum equarum semina.

OLYMPIĂS, ădis. f. [Ὀλυμπιὰς] Quinque annorum spatium, quod a Romanis Lustrum dicitur. Exinde Græci tempora per Olympiadas supputare cœperunt, ita numerantes, Olympiadis primæ aut secundæ. aut centesimæ, anno primo, vel secundo, vel tertio, vel quarto. Atque ut Consules, ita & Olympiæ victores iterum & tertium dicimus. V. Scalig. Auson. Lect. 2. 23. & lib. de Emend. Temp. Ovid. 4. Pont. 6. 5.

In Scythia nobis quinquennis Olympias acta est. Manil. 3. 592.

— numero nisi deesset Olympias una. Cic. 13. Att. 30.

OLYMPIAS, ădis. f. [Ὀλυμπιὰς] Nomen mulieris proprium, matris Alexandri Magni. De hac Gell. lib. 13. cap 4. & Justin. 7. 6. 10. & 9. 7. Curt. 10. 5. 30.

OLYMPIAS, æ, m. [Ὀλυμπίας] Ventus in Eubœa flans. Plin. lib. 17. cap. 24.

Olympieum, I. n. [Ὀλυμπιεῖον] Locus in Delo, quem quum Athenienses Adriani sumptu condidissent, Novas Athenas Adrianas vocaverunt. Stephanus.

Olympiodorus, I. m. [Ὀλυμπιόδωρος] Nomen viri proprium, ejus qui docuit Epaminondam cantare tibiis. Nepos 15. 2. 1.
Alius Medicus. Plin. 1. 10.
Alius Historicus. V. Voss. de Hist. Gr. 2. 20.
Alius Peripateticus. V. Fabric. Bibl. Gr. 3. 11.

Olympius, [Ὄλυμπος] Mysius tibicen, & poeta Melicus & elegiarum, Marsiæ Satyri discipulus, qui citharæ legem dedit, modosque pulsandi reperit & docuit. Floruit ante bellum Trojanum, a quo & mons in Mysia nomen accepit.
Fuit item alius junior e Phrygia tibicen tempore Midæ regis. Suidas.
Præter hos fuit & Olympius Nemesianus, qui (ut ait Vopiscus in vita Numeriani pr.) scripsit Halieutica, Cynegetica, Nautica. V. Fabric. Bibl. Lat. 3. 5.
Olympius item Præsul, natione Hispanus, inter Christianos commemoratos scriptores a Gennadio.

Olympus, I. m. [Ὄλυμπος] Mons Thessaliæ, cujus vertex usque adeo attollitur, ut summa ejus accolæ Cælum vocent. Propter quod poetæ cælum Olympum vocant. Dictus Olympos, quasi ὁλο λαμπής: hoc est totus fulgens: quia Solem clarum habet, nullisque unquam nubibus fuscatur. Lucan. lib. 2. 271.
— nubes excedit Olympus.
Sunt autem quatuor montes hoc nomine. Primus mons altissimus inter Thessaliam & Macedoniam, qui tamen Thessaliæ ascribitur. Alter in Gallogræcia, vel in Cypro. Alius apud Mysos, ad cujus radices Prusa ab Annibale condita. Quartus ad mare Rubrum in Æthiopia, haud longe ab Heliopoli oppido, qui oriente sole usque ad quintam diei horam flammas emittit. V. Solin. cap. 9. Al. 13. [Ubi tamen de uno Thessaliæ Olympo agit. Porro male hic confunditur Olympus idem cum alio in Macedonia, & qui in Galatia cum eo, qui in Cypro. Omittitur item Bithyniæ Olympus, & alius Lyciæ, itemque Lesbi, cujus Plin. meminit. Prorsus ut eorum verisimilis sententia sit, qui tributum id nomen quondam fuisse omnibus editis admodum montibus existimant. Qui hic quarto loco ponitur Æthiopiæ Olympus, de eo nihil comperi.
Æthereus. Virg. 6. Æn. 579.
Frondosus. Virg. 1. Georg. 282.
Magnus. Virg. 3. Georg. 223.
Opacus. Hor. 3. Carm. 4. 52.
Pinifer. Senec. Agam. 5.
Pruinosus. Claud. n. de Rapt. Proserp. 257.
Olympus, pro Cælo: ut, Rector Olympi. Ovid. 9. Met. 498.
Altus. Virg. 1. Georg. 96.
Clarus. Virg. 4. Æn. 268.
Clivosus. Ovid. 3. Fast. 415.
Curvus. Valer. 5. Argon. 413.
Ignifer. Senec. Hippol. 9.
Omnipotentis Olympi domus. Virg. 10. Æn. 1.
Rapidi limen. Claud. de Bell. Gildon. 18.
Stellantis rex. Claud. 3. Cons. Hon. 33.
Stelliferi vector, Atlas. Senec. Herc. OEth. 15.
Superi regnator. Virg. 2. Æn. 779.
Vasti rector. Ovid. 2. Met. 60.
Affectare viam Olympo. Virg. 4. Georg. 562.
Discedit emenso Phœbus. Virg. 1. Georg. 449.
Pulsare Olympum nomine, Nomen extollere ad cælum usque. Lucan. ad Pison. 219.

Olympicus, a, um. Adj. [Ὀλυμπικός] Quod est Olympi, vel quod ad Olympum pertinet: ut, Juppiter Olympicus. Dictus est autem ab Olympo, a quo eruditus, & ad virtutem institutus fit. Alii vero a cælo, quem Olympum Græci vocant, in quo regnare fertur. [Nisi ab Olympia. q. V.

Olympios, a, um. aliud Adj. [Ὀλύμπιος] i. e. Cælestis, possessivum, ab Olympo. ut, Juppiter Olympius in antiquis Inscript. V. Reines. p. 172 conf. Lactant. de Fals. Relig. 1. 11. 35. & in OLYMPIA.
Olympius, item appellatio Hadriano Imp. tributa. V. Spanh. de Nomm. diss. 12. Item Commodo. ibid.

Olynthus, i. m. [Ὄλυνθος] Urbs fuit juxta Atticam: quæ quum ab Atheniensibus ad Philippum regem Macedoniæ defecisset, ab illis deinde eversa est. Stephanus. conf. Curt. 8. 8. 19. Juvenal. 12. Sat. 47. & Stat. 12. Theb 520.
Urbem antiquam & omnibus rebus auctam, & ornatam Olynthum cepit P. Servilius. Cic. 3. Verr. 56.
Olynthi, ficorum grossi, quos Caprificos aliqui vocant. Dioscor. 149.

Olynthiacus, a, um. Adj. [Ὀλυνθιακός] ut, Olynthiacæ orationes Demosthenis, quibus Athenienses adversus Philippum incitantur Olynthiis bellum inferentem.

Olyra, æ. f. [ὄλυρα] Frugis genus est, quod, teste Plin. 18. 8. a Latinis Siligo dicitur, olim etiam a Gallis Arinca. Spicam habet semper erectam, neque rubigini obnoxiam, grano candido, lævi, & multipliciter tunicato. conf. Diosc. 2. 82. & s. l. e11.100.

Olyras, æ. m. Fluvius est prope Thermopylas, quem fabulantur conatum esse rogum Herculis extinguere. Strab. lib. 9. [Immo Dyras, ὁ Δύρας.

Olysippo, V. OLISIPPO.

O M A

OMA. Omnia.

Oma, æ. f. Fici Tarentinæ genus. Plin. lib. 15. 18.

Omaletis, Idis. f. Ovid. 3. de Arte Am. 273.
Conveniunt tenues scapulis omaletides altis. Ita legit Scalig. Alii aliter; V. OMETIS.

Omasum, i n. [ὤμασον] est, Pinguius atque crassius Intestinum, quod nonnulli bubulum esse credunt. Hor. 2. Serm. 5. 40.
— seu pingui tentus omaso. Plin. lib 8. cap. 45. de bobus, Ut sit inter exempla damnatus a Populo Romano, die dicta, qui concubino procaci rure omasum edisse se neganti, occiderit bovem. Hor. 1. Epist. 15. 35.
— patinas cœnabat omasi,
Vilis & agninæ, tribus ursis quod satis esset.

O M B

Ombria, æ. f. [ὀμβρία] Gemmæ species, quam nonnulli Notitiam vocant: quæ cum imbribus & fulminibus fertur in terram decidere, quemadmodum Ceraunia & Brontia: eundemque cum illis effectum habet. Plin. lib. ult. cap. 10. [Forte Ombrias, æ. m. ὀμβρίας, α. Gr.

Ombrici, orum. m. Populi sunt juxta Illyricum, ex quorum agro Capris & Alpis fluvii in Istrum cadunt, teste Herodoto lib. 3.

Ombrios, I. f. [Ὀμβρίος] Una & prima ex Fortunatis insulis, habens in montibus stagnum, & arbores ferulæ similes. Plin. lib. 6. cap. 32.

O M E

Omen, Inis. n. [οἰωνὸς, οἰώνισμα] Augurium quod fit ore, quasi Oremen, inquit Festus. Est enim futuræ rei prænuntiatio ori hominis incidens, divino tamen instinctu. Omen Varro interpretatur quasi Osmen, extrito s, & ab Ore tractum dicit lib. 5. de L. L. 7. Cic 1. de Divin. 102. Neque solum deorum voces Pythagorei observaverunt, sed etiam hominum quæ vocant omina: quæ majores nostri, quia valere censebant, idcirco omnibus rebus agendis, Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque esset, præfabantur. De ominibus V. plura apud Lex. Pitisc.
Ea lege atque omine. Ter. Andr. II. St. 1. 2. extr.
Ne in omen verteretur irritum inceptum. Curt. 3. 1. 18.
Nomen atque omen quantivis est pretii. Plaut. Pers. 4. 4. 73.
Fides ominis. Tacit. 2. Hist. 78.
Belli omen. Liv. 21. 29.
Comitiorum omen. Cic. 1. de Divin. 103. ubi scribit majores voluisse prærogativam omen esse justorum comitiorum. Quod hoc sensu dictum esse interpretatur Turnebus, Romanos tantum posuisse in suffragio prærogativæ centuriæ, ut eum semper Consulem declararint, qui ab ea factus esset. Ita omen in Consulibus rogandis magistratibus erat, vox prærogativæ & suffragiorum. V. Prærogativum omen infra.
Fati omen. Cic. 9 Philip. 9.
Nuptiarum. Plaut Mil. 4. 4. 29. al. Summé.
Pennæ præpetis omen. V. PRÆPES.
Omen, pro Nuptiis. Virg 1. Æn. 349.
— primisque locarat
Ominibus. i. e. Primis nuptiis. Nam superstitiosa illa priscorum natio, cum in aliis, tum in conjugiis vel maxime, omina observabat: & nuptiis auspices adhibebantur. Cic. 1. de Divin. 104. Quum vellet sororis suæ filiam in matrimonium collocare, exisse in quoddam sacellum, ominis captandi causa, quod fieri more veterum solebat. Papinius quoque describens infaustas filiarum Adrasti nuptias, commemoratis prodigiis, addit 2. Theb. 263.
cunctus tamen omina rerum
Dicta movent, variisque metum sermonibus augent. Ex Turnebo.
Omen, de Bona prænuntiatione. Virg. 4 Georg. 386.
Omine quo firmans animum, sic incipit ipsa. V. Non. 5. 31.
Omen, de Malo dictum. Virg. 2. Æn. 190.
— quod dii prius omen in ipsum
Convertant. Cic. 11. Philip. 1. Quid Bestiam, qui se Consulatum in Bruti locum petere profitetur? atque hoc quidem detestabile omen avertat Juppiter.
Candidum omen. Claud. in Epithal. Juliæ, 59. 112. Alii aliter leg.
Cassum. Stat 5. Theb. 318.
Dextrum. Sil. 13. 114.
Dirum omen mortalibus, bubo. Ovid. 5. Met. 550.
Fausto lætus. Ovid 9. Met. 784.
Infausto committitur sermo. Ovid. 6. Met. 448.
Inoffensum Claud. 6. Cons. Hon. 14.
Magnum. Virg. 7. Æn. 146.
Prærogativum omen. Cic. pro Muren. 38. Si tanta in illis comitiis religio est, ut adhuc semper omen valuerit prærogativum: quid mirum est in hoc felicitatis famam sermonemque valuisse? [V. Liv. 1. 43.
Sinistrum. Ovid. 13. Epist. 49.
Accipere omen. In ACCIPIO.
Accipere in omen. Livius, Id a plerisque in omen magni terroris acceptum.
Auctus omine. Tacit. 1. Ann. 35.
Avertite & detestamini quæso hoc omen, Dii immortales. Cic. 4. Philipp. 10.
Capiendi ominis causa exire in quendam locum. Cic. 1. de Divin. 104. Al. Captandi. V. supra.
Concinuerunt aves tristia omina. Ovid. 3. Amor. 12. 1.
Conjicere omen. Cic. 4. Verr. 18. O præclare conjectum a vulgo in illam provinciam omen communis famæ atque sermonis, quum ex nomine istius, quid in provincia facturus esset, perridiculi homines augurabantur. i. e. A Verris nomine everrendam ab eo provinciam significabant, ut postea sequitur. Budæus.
It dies nostro omine. Plaut. Casin. 2. 8. 74. I. e. Prospere & auspicate, feliciterque. Omen enim est nostrum & auspicium, non adversariorum, ut & apud Virg. 4. Æn 340.
Me si fata meis paterentur ducere vitam
Auspiciis, & sponte mea componere curas. Annotavit Turnebus.
Ire secundo omine. Hor. 3. Carm. 11. 50.
Firmare omina. Virg 2. Æn. 691.
Firmavit Juppiter clarum omen. Cic. 1. de Divin 106. Ex poeta.
Habere omen dicitur res aliqua. Ovid. 2. Fast. 802.
Obtusant quod dii omen. Cic. de Arusp. Resp. 42.
Prohiberi certis ominibus. Ovid. 9. Met. 595.
Vituperare omen. Plaut. Casin. 2. 6. 58. Cur vituperat mihi omen. I. e. Cur vitiat & inauspicatum reddit conservum pulsando Turnebus.
Faustis in Germanicum ominibus. i.e. Apprecationibus Tacit. 1. Ann 35. 4. Idem 2. Hist. 74. pr. Fausta Vitellio omina precantem. Al. Omnia.
Optimis proficisci. Cic. 12. Philip. 19. V. Prosequi infra.
Exierunt malis ominibus atque exsecrationibus duo vulturii paludati. Cic. pro Sext. 71.

Prosequi

Digitized by Google

Profequi aliquid optimis ominibus. Cic. 3. Fam. 12.

OMINŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod malum omen portendit. Plin. 3. Epift. 14. Notabilis, atque etiam, ut exitus docuit, ominofa res accidit. Gell. lib. 13. cap. 14.

OMINŌSE, Adv. Quintil. Decl. 6. cap. 5. p. 138. Burm. Inaufpicatum metiens iter, prorfus ominofe retentus.

OMINĀLIS, e. Adj. ut, Ominales aves. Sarisb. 1. 13.

OMĪNOR, [[illegible]] āri. Aufpicari, Omen præcipere. Plin. 4. Epift. 80. Optamus enim tibi, ominamurque in proximum annum Confulatum. Cic. 2. Off. 74. Malo enim alteri, quam noftræ, ominari: neque tantum de noftra, fed de omni Republica difputo. conf. Paterc. 2. 71. 2. Plin. 28. 2. Primum anni incipientis diem lætis præcationibus invicem fauftum ominamur. Liv. 26. 18. Clamore & favore ominati extemplo funt felix fauftumque imperium.

OMĪNO, [[illegible]] āre. dicere veteres. Pomponius, Ita fit & tibi bene qui recte ominas. Non. 7. 53.

OMĪNANS, antis. Partic. Suet. Neron. cap. 48. Milites & fibi adverfa, & Galbæ profpera ominantes.

OMINĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Ominofus. ut, Male ominatis parcite verbis, ait Hor. 3. Carm. 14. 11.

OMINĀTIO, ōnis. f. Feftus. Faventia fignificat bonam ominationem.

OMINĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Qui præeft ominibus capiendis. Plaut. Amph. 2. 2. 90.

Ob iftuc omen, ominator, capies quod te condecet.

OMENTUM, i. n. [[illegible]] Membrana tenuis & pinguis, qua integuntur ventris inferioris partes. Plin. lib. 11. cap. 37. Ventriculus atque inteftina pingui ac tenui omento integuntur, præterquam ova gignentibus. Alba porci. Juven. 13. Sat. 118.

Pingue omentum in flamma liquefacere. Catul. in Gellium. 87. 6.

Omentum in flamma pingue liquefaciens. Veterum in facrificiis confuetudo erat atque ritus, ut quas hoftiæ partes adolerent, eas omento & adipe operirent, ut facilius arderent, pinguitudine ignem alente. Itaque id eft quod ab Homero fcribitur, [illegible], quod eft Adipe operuerunt & obduxerunt. Hinc fole clarius efficitur illud Perf. 2. Sat. 47.

Tot tibi cum in flamma junicum omenta liquefcant, &c. Turnebus, 7. 13.

Omentum, abufive, pro Membrana, quæ totum involvit cerebrum. Macrob. 7. Saturn. cap. 9. Et cerebrum, quod tactu fui hominem vel torquet, vel frequenter interimit, non fuo fenfu, fed veftitus fui, id eft omenti, hunc importat dolorem. conf. H. Mercurial. Var. Lect. 6. 8.

OMENTĀTUS, a, um. Adj. Omento fartus. Apic. 2. 1. Omentata ificia.

OMĒTIS, idis. f. & plur. Ometides, funt fcapulares quædam & humerales fafciæ. Ovid. 3. Arte Am. 273.

Conveniunt tenues fcapulis ometides altis

Anguftum circa fafcia pectus eat. Libri excufi Ameletides legunt, in iifque explicandis Grammatici multum fudant, nihilque proficiunt. Proinde Turnebus contra librorum auctoritatem affirmat legendum effe Ometides, ut fint tanquam fcapulares vel humerales fafciæ. Quis enim nefcit ad diffimulandam fcapularum altitudinem tenuibus fafciis utendum, ne fi craffioribus & plenioris fili aliqua utatur, magis vitium extet & appareat? Recordor equidem Grammaticos primi ordinis, Analectides legere, & intelligere tanquam pulvillos ad conftipandam puellarum fcapulas, quibus fubfcriptorem præftare non poffum. Verba funt Turnebi Adverf. 4. 23. al. Omaletides & Analectrides. V. fupra OMALETIS. & Heinf. not.

O M I

OMITTO, mifi, miffum, [[illegible]] ĕre. Rem aliquam penitus dimittere, & relinquere ac præterire. Ter. Adelph. 2. 2. 24. Nunc fi hoc omittam, actum agam.

Omittere & Adipifci, contraria. Cic. 1. de Finib. 36. Voluptates omittuntur, majorum voluptatum adipifcendarum caufa.

Confilium alicujus rei. Liv. 33. 41.

Iracundiam omittere. Ter. Adelph. 4. 7. 36.

Memoriam alicujus rei. Quintil. lib. 3. cap. 1.

Pietatem & humanitatem hic omifit, ut id quod utile videbatur, neque erat, affequi poffet. Cic. 3. Off. 41.

Rationem infequendi. Cæf. 1. Bell. Civil. cap. 80.

Sollicitudinem. Ter. Heaut. 1. 2. 3.

Triftitiam. Ter. Adelph. 2. 4. 3.

Timorem. Cic. in Somn. Scip. 2. Sed ille, Ades, inquit, animo, & omitte timorem, Scipio, & quæ dicam, trade memoriæ.

Vetera omitto. i. e. Miffas facio veteres injurias, aut conquerendi caufas. Salluft. in Jugurth. cap. 102. extr.

Id omitto, Sino. Ter. Heaut. 4. 1. 24.

Atque id omitto: mifericordia, animus maternus: fino.

Ut alia omittam, hoc fatis eft. Cic. pro Quint. 70.

Ut omittam, quod. Ter. Eun. 5. 4. 4. i. e. Prætercam, & nihil dicam.

Omitto ac negligo cetera: fua confeffione induatur ac juguletur neceffe eft. Cic 7. Verr. 165.

Id omittamus. Cic. 4. Acad. 52.

Omitte ifta, quæ nec percunctari, nec audire fine moleftia poffumus. I. e. Define quærere. Cic. 1. Acad. 2.

Omitte hunc. Ter. Phorm. 1. 2. 91. h. e. Sine eum abire. Condona ei.

Omittere aliquem. Plaut. Milit. 4. 3. 3.

— nam nullo pacto poteft

Prius hæc in ædes recipi, quam illam omiferim. i. e. Quam illam amiferim a me. Fortaffe legendum Amiferim. [Immo pro Dimiferim.

Omitte me. Plaut. Pfeud. 1. 3. 23.

Aliquem alicui. Cic. 16. Att. 18. Deinde, fi me amas, omitte Atticum Ciceroni tuo. h. e. Contemplatione & caufa Ciceronis, tibi deditiffimi, condona iram, fi quam geris in Atticum.

Differre aliquid, & omittere in tempus præfens. Hor. de Arte Poet. 44.

Navigationem primam, dummodo idonea tempeftas fit, ne omiferis. Cic. 2. Q. frat. 5.

Omittere rogare, Definere. Plaut. Perf. 4. 4. 90. Ter. Eun. 5. 6. 19.

Omitte mirari opes Romæ. Hor. 3. Carm. 29. 11.

Omitto iratus effe. Plaut. Perf. 3. 3. 26.

Omifit non prius contra verum niti, quam animum advortit, &c. Salluft. in Jugurth. cap. 35. extr.

Primam corripuit Hor. 2. Serm. 5. 26.

Aut fpem deponas aut artem illufus omittas. Idem 1. Epift. 18. 79. & Ovid. 2. Amor. 1. 17.

OMISSUS, a, um. [[illegible]] Partic. ut,

Animus omiffus, pro Remiffo & languido. Ter. Heaut. 5. 2. 9.

Controverfia omiffa, oratio omnis ad mifericordiam tuam conferenda eft. Cic. pro Ligar. 1.

Deliciis omiffis hoc age. Hor. 1. Epift. 6. 30.

Jocis omiffis. Plin. Epift. 21.

Compar. Omiffior ab re, Qui lucrum negligit, neque follicitus eft de acquirendis divitiis. Ter. Adel. 5. 3. 45.

OMISSIO, ōnis. f. Symmach. 3. Epift. 48. & 10. Epift. 70.

O M M

OMMENTANS, antis. Frequent. ab Obmaneo. Liv. Andron. apud Feftum.

O M N

OMNIS, e. Adj. [[illegible]] Diftributiva dictio, eandem vim habens in fingulari, quam in plurali. Omnis homo, pro Omnes homines. Dicitur de univerfis numero diftinctis, ut Omnis grex. Aliquando tamen idem fignificat quod Totus. Pofitivo & Comparativo jungitur, & aliquando Superlativo.

Omnis, totus, univerfus. Cic. 2. de Finib. 112. Sed omne cælum, totamque terram, cum univerfo mari.

Omnia, de duobus dictum. Cic. pro L. Murena, 20. Perfecta ab Lucullo hæc funt omnia, ut urbs fideliffimorum fociorum defenderetur, ut omnes copiæ regis diuturnitate obfidionis confumerentur.

Omnes tres. Quintil. lib. 5. Quanquam omnes tres ftatus cadere in hoc opus poffint. Sic Omnes duo, Omnes quatuor, Omnes quinque, &c.

Omnis, pro Cuncto & Toto, Græcorum more. Cic. in Pifon. 11. Erat non folum domus mea, fed totum Palatium, Senatu, Equitibus Romanis, civitate omni, Italia cuncta refertum. Et pro Quint. 28. In Galliam ad te ipfum venit, in agrum communem, & denique ubi non modo res erat, fed ratio quoque omnis, & omnes litteræ. Ibid 67. Ufquedum inveniretur, qua ratione res ab ufitata confuetudine recederet, & in hoc fingulare judicium caufa omnis concluderetur. i. e. Tota. Ex Budæo. Sic Nepos 23. 3. 1. Equitatui omni præfuit. Plaut. Epid. 2. 2. 09.

Quantum in urbe omni fui. Hor. 3. Carm. 30. 6. Non omnis moriar.

Amor omnis in tranquillo ei. Ter. Eun. 5. 9. 8.

Animo omni atque tota mente, intueri aliquem. Cic. 2. de Orat. 89.

Corpus omne in profundenda voce intenditur. Cic. 2. Tufc. 56.

Plebs omnis illa urbana & perdita. Cic. 7. Att. 3.

Quinquennio omni. i. e. Toto quinquennio. Auctor de Viris illuft. c. 34.

Sanguinem omnem profundere mater cupit. Cic. pro Cluent. 18.

Sermoni huic omni propofitum eft, non ut ingenium & eloquentiam meam perfpicias, &c. Cic. de Clar. Orat. 318.

Spes omnis. Ter. Heaut. 4. 3. 35.

At enim fpem iftoc pacto rurfum nuptiarum omnem eripis.

Tempore eo omni Neapoli fui. Cic. pro Sull. 17.

Contentione omni pugnatum eft, ut lis hæc capitis æftimaretur. i. e. Summa. Cic. pro Cluent. 116.

Contentione omni aliquid fugere. Cic. 3. Tufc. 25. Tætra res eft, mifera, deteftabilis, omni contentione, velis, ut ita dicam, remifque fugienda.

Precibus omnibus, Summis. Cæf. 5. Bell. Gall. cap. 6. Ille primo omnibus precibus petere contendit, ut in Gallia relinqueretur. Idem 1. 78.

Supplicio omni vindicanda. Cic. de Amicit. 43.

Reddere omne, Omnia. Ter. Adelph. 2. 4. 16. vel Subaudi Argentum.

Omnis debet, pro Omnes debent. Cic. 7. Att. 3. Hic omnia facere omnis debet, ne armis decernatur.

Domus omnis, & vicinia tota. Hor. 1. Epift. 16. 44.

Æftatibus omnibus. i. e. Singulis. Plin. lib. 12. cap. 25.

Annis omnibus. Plin. lib. 12. cap. 19.

Cives omnes antiquiffimi. Cic. pro Cæcio. 101. Neque ratio afferri poteft, cur fi cuiquam novo civi potuerit adimi civitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquiffimis civibus poffit.

Clamor omnis procul efto. Hor. 3. Carm. 8. 16.

Flagitium omne tale. Cic. de Senect. 40.

Frugem non omnem neque arborem in omni agro reperire poffis. Cic. pro Rofc. Amer. 75.

Genus omne, & Omnis generis, pro eodem. Varr. 1. de R. R. cap. 29. Seminaria omne genus ut ferantur. Liv. 27. 18.

Genus omne in terris. Virg. 3. Georg. 242.

Horis omnibus. Cic. ad Brut. 17.

Magna omnia loquens. Hor. 1. Serm. 3. 13.

Menfibus omnibus vigefimo die lunæ aliquid facere. Cic. 2. de Finib. 101.

Minima omnia, maxima, &c. Cic. 5. Fam. 8. Quamobrem velim ita & ipfe ad me fcribas de omnibus, minimis, maximis, mediocribus, ut ad hominem amiciffimum.

Modo omni. Plin. lib. 16. cap. 14. & Omnibus modis. Cic. 2. de Lege Agrar. 14. Videtis jam, P. C. omnibus rebus & modis conftructam & coacervatam pecuniam Decemviralem.

Munus omne. Plin. in Paneg.

Partibus omnibus, vel multis. Cic. 1. de Invent. 58. Exercitus is, cui præpofitus eft fapiens, & callidus imperator, omnibus partibus commodius regitur, quam is, qui ftultitia & temeritate alicujus adminiftratur. V. PARS.

Periculum omne. Ter. And. 2. 3. 17. Sine omni periculo. i. e. Sine ullo.

Philofophi fere omnes omnium difciplinarum. Cic. 5. Tufc. 66.

Ratione ergo omni colenda & retinenda juftitia eft. Cic. 2. Off. 40.

Sententiis omnibus aliquem ulcifci. Cic. ad Brut. 3. Quos quidem omnibus fententiis ulcifcor & perfequor, omnibus bonis approbantibus.

Summa omnis fperare, Summa quæque. Cic. 11. Att. 6. Me hortantur ut magno animo fim, ut omnia fumma fperem.

Accingunt omnes operi. Virg. 2. Æn. 235.

Adjurare omnia. In ADJURO.

Collu-

Digitized by Google

Collustrare omnia. Virg. 3. Æn. 651.
Facere omnia ad arbitrium suum. Plin. Epist. 192.
Periclitari. In PERICLITOR.
Permiscere. In PERMISCEO.
Præstare. Ovid. 14. Met. 171.
Vastant late omnia. Virg. 4. Georg. 16.
In animo sunt omnia. Cic. de lege illa loquens, Ad divos caste adeunto. Ut apud Jurisconsultos Hoc facit omnia. H. St. V. 2. de Legib. 24.
Omnes, qui ubique sunt, qui Latine sciunt. Cic. 2. de Finib. 3.
Omnia, quæcunque in hominum disceptationem cadere possunt, bene sunt oratori dicenda. Cic. 2. de Orat. 5.
Omne quod scio, ex hoc scio. Plaut. Curcul. 2. 2. 7. i. e. Omnia, quæ scio.
Omnis, cum genitivo. Liv. 31. 45. Macedonum fere omnibus, & quibusdam Andriorum ut manerent persuasit.
Omnes omnium ordinum homines. Cic. pro C. Rabir. perd. 20.
Omnes omnium ortus, quicunque gignantur, in omni terra quæ incolatur, eosdem esse. Cic. 2. de Divin. 92.
Longe omnium, quicunque scripserunt aut loquuti sunt, exstitit & gravitate princeps Plato. Cic. in Orat. 62.
Omnium egenus. Virg. 1. Æn. 604.
Omnium sermonibus vapulare. Cic. 2. Att. 14.
Ex omnibus princeps Gorgias ausus est in conventu poscere, qua quisque de re vellet audire. Cic. 3. de Orat. 127.
Unus ex omnibus amicis, certe efficiam, ut maxime lætere. Cic. 3. Att. 15.
Ex omnium omnibus flagitiis nullum turpius vidi, nullum audivi, quam quod, &c. Cic. 2. Philipp. 76.
Ex omni nimbos dimittere cælo. Ovid. 1. Met. 261.
Ad unum omnes idem sentiunt de ea re. Cic. de Amicit. 88.
In omnes insultare. V. INSULTO.
In omne corpus sanguis per venas infunditur. Cic. 2. de Nat. Deor. 138.
Ad omne tempus a periculo tuti. i. e. In perpetuum. Cic. 12. Fam. 1. Sed ita compressa est, ut mihi videamur omne jam ad tempus ab illo duntaxat sordidissimo periculo tuti futuri.
In omne ævum nobilis. Hor. 5. Carm. 11. 56.
Carminibus vives tempus in omne meis. Ovid. 1. Trist. 5. 36.
Ante omnia. V. ANTE præp.
Ad omnia alia. V. AD præp.

OMNE, sine adjuncto, Summam rerum Cicero vocavit, quod Græci τὸ πᾶν appellant. Cic. 2. de Divin. 105. Videsne Epicurum (quem hebetem & rudem dicere solent Stoici) quemadmodum quod in natura rerum omne esse dicimus, infinitum esse concluserit? Sic Lucret. 2. 1107.
— quæ magnum jaculando contulit omne. Dicit enim ab immenso illo universo, quod omne vocat, & interdum summam summarum, corpuscula conferri, quibus mundi hujus elementa constent & augeantur, mundusque crescat & amplificetur. Turnebus.

OMNĪNO, Adv. [πάντως, παντελῶς, ὅλως, ἁπλῶς, τὸ παράπαν] Prorsus. Cic. de Amicit. 76. Omnino est amans sui virtus.
Plurimum & omnino. Cic. 1. Acad. 9. Plurimum quidem & poetis nostris, omninoque Latinis & litteris luminis, & verbis attulisti.
Impedimento omnino hæ fuerunt. Cic. 16. Fam. 10.
Omnino, aut magna ex parte, liberatus. Cic. 1. Tusc. 1.
Omnino, aut certe facilius, labore alicujus & studio quædam consequi. Cic. pro Corn. Balb. 44.
Vix, aut omnino non, posse fieri. Cic. 3. Att. 2.
Non multum, aut nihil omnino. Cic. 1. Tusc. 5. Post vero Lepidum, Gracchus, deinde ita magnos nostram ad ætatem, ut non multum, aut nihil omnino, Græcis cederetur.
Eruditionis omnino omnis expers vir. Cic. 2. de Orat. 1.
Honestum illud omnino, quod ex animo excelso magnificoque quærimus, animi efficitur, non corporis viribus. Cic. 1. Off. 79.
Levitatis omnino est. Cic. de Amicit. 93. Quod amici genus adhibere, omnino levitatis est.
Modice omnino epulari. Cic. de Senect. 45. Epulabar cum sodalibus, omnino modice.
Nequaquam omnino par. Cic. de Amicit. 15. Q. vero Maximum fratrem, egregium virum, omnino sibi nequaquam parem. [Nisi post ſ omnino distinguendum. Locum, quia falso notatus est, non reperi.
Ne quis omnino regem reduceret. Cic. 1. Fam. 7.
Nihil omnino. Hor. 2. Serm. 8. 94.
Nunquam omnino. Cic. 2. de Orat. 57. Theopompus & Ephorus ab Isocrate magistro impulsi, se ad historiam contulerunt, causas omnino nunquam attigerunt.
Nusquam omnino. Cic. de Amicit. 21. Hos omittamus, qui omnino nusquam reperiuntur.
Omnis omnino. Cic. 1. de Invent. 86. Hoc genus & cetera necessaria, & omnino omnis argumentatio, & ejus reprehensio.
Præclare omnino te habes. Cic. 4. Verr. 140.
Pugnas omnino, sed cum adversario facili. Cic. 4. Acad. 84. Et 5. Verr. 80. Omnino relinquendum.
Omnino, in principio sententiæ. Cic. de Amicit. 80. Omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum una cautio est, atque una provisio, ut ne nimis cito diligere incipiamus. h. e. Una omnino cautio atque una provisio est: id est quod, *in totum* dicitur: hoc est non plures. Idem 1. Off. 66. Omnino fortis animus & magnus duabus rebus maxime cernitur. Ibid. 70. Omnino, qui Reipublicæ præfuturi sunt, duo Platonis præcepta teneant.
Is omnino servus in familia non erat: eum statim exhiberi jubet. Cic. 7. Verr. 17.
Omnino, pro Tantummodo. Cic. pro Cluent. 76. Quinque omnino fuerunt, qui illum vestrum innocentem Oppianicum, &c. absolverent. Budæus.
Omnino, pro Etiam: & Sed omnino, pro Sed etiam. Cic. pro Cluent. 168. Nego illum adolescentem, quem statim epoto poculo mortuum esse dixistis, omnino illo die esse mortuum. Idem pro Quint. 77. Mihi perdifficile esse contra tales oratores, non modo tantam causam perorare, sed omnino verbum facere conari. i. e. Sed etiam quovis modo. Hæc Budæus.
Omnino, superlativo junctum. Cic. de Senect. 9. Aptissima omnino sunt, Scipio & Læli, arma senectutis, artes, &c. i. e. Quam aptissima, aut Omnino aptissima.
Perscribere diligentissime omnino aliquid. Cic. 6. Att. 3.

OMNICĂNUS, a, um. Adj. Omnia canens. Apul. Flor. 2. Oratio intellectu utilis & modo omnicana.

OMNICARPUS, a, um. Adj. ut, Omnicarpæ capræ. Varr. de L. L. lib. 4. 19. i. e. Quæ omnia carpunt.

OMNICOGNOSCENTIA, æ. f. Mar. Vict. 4. adv. Arium.

OMNICŎLOR, ōris. Adj. ut, Omnicolor pictura. Prudent. Pass. Petr. & Paul. 39.

OMNIFĂRIAM, Adv. [παντοδαπῶς] Omnibus modis, vel partibus. Gell. lib. 12. cap. 15. Quum vero omnes terras omnifariam, & undique versum, circumfluat, nihil citra eum est. Firmic. lib. 3. cap. 5. conf. Apul. Met. 2. &c. Macrob. 7. Saturn. 13. Capitol. Marc. cap. 11. & Vopisc. Aurel. cap. 27.

OMNIFER, ĕra, ĕrum. Adj. Ovid. 2. Met. 275.
Sustulit omniferos collo tenus arida vultus.

OMNIFORMIS, e. Adj. Apul. Trismeg. p. 78. Elmenh. Mundus receptaculum omniformium specierum.
Machina omniformis. Prudent. Roman. v. 339.

OMNIGĔNUS, a, um. Adj. [παντοῖος] Omnis generis. Lucret. lib. 2. 758.
E quibus omnigenus gignunt, variantque colores. Idem 5. 429. de Atomis loquens, Omnigenus cœtus. Ibid. 441. Omnigenis e principiis. Hæc Budæus. Virg. 8. Æn. 698.
Omnigenûmque deûm monstra, & latrator Anubis.
Omnia gignentem notat apud Prudent. in Symmach. 1. 12.
— quæ patris ars est
Omnigeni.

OMNIMŎDUS, a, um. Adj. ut, Ignis omnimodus. Lucret. lib. 1. 684.
Ignis enim foret omnimodus, quodcunque crearet. i. e. Omnibus modis ignis est. Nonnulli legunt Omnimodis, manente eadem sententia. Alii Unimodus. V. Lambin.

OMNIMŎDO, Adv. Gell. 18. 15. Lactant. 6. 12. pr. Cels. 1. 7. & 7. 4. [Nisi divise scribendum est Omni modo.

OMNIMŎDIS, Adv. i. e. Omnibus modis. Antiquum adverbium, ut & Multimodis. Lucret. lib. 5. 407.
Si non omnimodis, at magna parte animai
Privatus. Idem 2. 488. & 699.
Nec tamen omnimodis connecti posse putandum est
Omnia.

OMNIMŎDE, Adv. i. e. Penitus, omnino. [πάντῃ] Lucret. lib. 2. 488.
Omnimode expertus fueris, quam quisque det ordo. Alii legunt Omnimodo.

OMNIMORBIA, æ. f. Herba sic dicta, quod multis morbis subveniat, inquit Isidor. 17. 9.

OMNIPĂRENS, entis. [παγγενέτωρ] Virg. 6. Æn. 595.
Necnon & Tityon, terræ omniparentis alumnum,
Cernere erat.
Terra omniparens. Lucret. lib. 5. 260.
Terræ omniparentes. Lucret. lib. 2. 705. [Nisi Omniparentem legendum, ut ad Naturam referatur epitheton.

OMNIPATER, tris. m. Prudent. Pass. Eul. 70.
Omnipatremque negare Deum.

OMNIPĂVUS, a, um. Adj. [παντοφόβος] Qui omnia timet. Cæl. Aurel. Acut. 3. 12.

OMNIPOLLENS, entis. Prudent. Apoth. præf.

OMNIPŎTENS, entis. [παντοκράτωρ] Omnia potens. Compositum est, ut docet Priscianus, ex tribus corruptis, Omni, Potis, & Ens; Qui omnium potis est. [Immo ex Omni & Potens, ut Omniparens, Omnipollens, similiterque Armipotens &c.] Plaut. Pœn. 1. 2. 63.
Dii immortales, omnipotentes, quid est apud vos pulchrius?
Fortuna omnipotens. Virg. 8. Æn. 334.
Pater omnipotens, Jovis est periphrasis. Virg. 3. Æn. 251. Idem 1. 64. & 2. 689.
Neptunus omnipotens. Cic. 4. Tusc. 73.
— teque omnipotens
Neptune invoco. Ex quodam poeta.

OMNIPŎTENTIA, æ. f. Macrob. 5. Saturn. cap. 16. de Fortuna loquens, Omnipotentiam quoque eidem tribuit. Idem in Somn. Scip. lib. 1. cap. 14. Ut summi omnipotentiam Dei ostenderet.

OMNIPRÆSENS, entis. & OMNIPRÆSENTIA, æ. f. apud Theol.

OMNISCIUS, a, um. Adj. & OMNISCIENTIA, æ. f. apud eosdem.

OMNISŎNUS, a, um. Adj. Chelys omnisona, Omnisonis pulsibus. Mart. Capell. lib. 9. [immo Omnisona mela. Carm. 4.

OMNITENENS, entis. [παντοκράτωρ] Tertull. adv. Marc. Carm. 5.

OMNITUENS, entis. Adj. [πανόπτης] Omnia tuens, i. e. Cernens. Lucret. 2. 940.
Non congressa modo vitales convenienti
Contulit inter se motus, quibus omnituentes
Accensi sensus animantem quamque tuentur. Sic reponit Turnebus, Omne & Tuentes, duabus dictionibus in unam junctis, non dissimili ratione atque apud eundem poetam legitur Æditu entes. Al. Quibu' convenienter. Val. Flacc. 5. 248.
Hæc tibi fatorum, genitor, tutela meorum
Omnituens. De sole. Apul. de Mundo p. 71. Elmenh. Sol quidem omnituens ortu suo diem pandit

OMNIVĂGUS, a, um. Adj. [πανταχοῦ πλανής] ut, Solivagus. Cic. 2. de Nat. Deor. 68. Quæ eadem Diana, omnivaga dicitur: non a venando, sed quod in septem numeratur tanquam vagantibus. Al. Annivaga.

OMNIVIDENS, Adj. unde

OMNIVIDENTIA, æ. f. Mar. Vict. 4. adv. Arium.

OMNIVŎLUS, a, um. Adj. Omnia volens, vel omnia cupiens: quod epitheton a Catullo Jovi tribuitur, quem poetæ finxerunt in amoribus admodum inconstantem, omniumque fere formosarum concubitus appetentem. Sic enim scribit Carm. 69.
Sæpe etiam Juno maxima Cælicolûm
Conjugis in culpa flagravit quotidiana,
Noscens omnivoli plurima furta Jovis.

OMNIVŎMUS, a, um. Adj. Pacuv. Omnivomus Oceanus.

OMNIVŎRUS, a, um. Adj. [παμφάγος] Plin. lib. 25. cap. 8. Bibunt autem lac vaccinum, quoniam boves omnivoræ fere sunt in herbis.

O M O

OMŎLE, es. f. Mons Thessaliæ. Virg. 7. Æn. 675. Omolen, Othrynque nivalem.

OMŎPHĂGI, ōrum. m. pl. [ὠμοφάγοι] Qui cruda carne vescuntur, quales perhibentur esse Ætoli, ut ait Thucydides.

OMOPHAGIA, orum. n. pl. [ὠμοφάγια] Bacchanalia. V. Arnob. lib. 5. & Reines. Ep. p. 594.

OMOPLATÆ, arum. m. pl. [ὠμοπλάται] Rursus, a cervice duo ossa lata, utrinque ad scapulas tendunt: nostri Scoptula operta, ὠμοπλάτας Græci nominant. Hæc Celsus lib. 8. cap. 1. [Qui locus insigniter corruptus est, nec sine ope meliorum codicum Mss. emendari potest. Scapulas Celsus simplicites vocat lib. 2. cap. 8. & alibi. Si conjecturæ locus est, reliquisse puto, Utrinque ad jugula tendunt. Nostri lata scapularum ossa &c. Nam Jugula Celsus vocat, quas vulgo Claviculas appellant, (ut l. l. dictum est) quæ cum scapulæ processu superiori committuntur. Lata autem scapularum ossa pro ipsis Scapulis in eodem capite bis deinceps posuit: haud obscura innoens, id esse propitum eorum, quod præmitti scil. debuit, nomen.

OMOTARICHUS, i. [ὠμοτάριχος] Salsamentum, sive salsi thynni caro. Diosc. 2. 30.

O M P

OMPHAX, ăcis. f. [ὄμφαξ] Uva acerba, &

OMPHACES, um. pl. [ὄμφακες] dicuntur Uvæ & fructus immaturi.

OMPHĂCIUM, i. n. [ὀμφάκιον] Succus uvæ immaturæ. Quod barbari *verjutum* vocant. Plin. lib. 23. in prologo, Omphacium qua fieret ratione incipientis uvæ pubertate, in unguentorum loco docuimus. Diosc. 5. 5.

OMPHACĪNUS, a, um. Adj. [ὀμφάκινος] Quod ex omphace factum est Omphacinum oleum, Quod ex olea omphace, id est immatura expressum est. Plin. lib. 23. cap 4.

OMPHACINON, i. n. [ὀμφάκινον] a Polluce memoratur pro Veste feminea. lib. 7. cap. 13.

OMPHACOMĔLI, ĕlitos. n. [ὀμφακόμελι] Mel cum acerbæ uvæ succo incoctum. Diosc. 5. 22. Pallad. Aug. 1. 13.

OMPHĂLE, es. f. [Ὀμφάλη] Nomen reginæ Lydiæ, cui Hercules propter amorem servivit: multisque ab ea muneribus est donatus, quod ad Sangarim fluvium serpentem, multos homines interficientem, interemisset. Hæc, ut ait Donatus in Ter. Eun. 5. 7. 3. ipsum Herculem sibi servientem etiam ad lanificium compulit: quum ipsa calathum & colum, cultusque femineos, sagittis & clava, leonisque tegmine mutasset. V. Ovid. 2. Fast. 305. &c. & Sen. Hippol. 317. &c. Propert. lib. 3. 9. 17.

Omphale in tantum formæ processit honorem, &c. Quo loco Omphale mediam productam habet, nisi quis vocalem in fine non auferendam putet, ut nonnunquam fit & apud Virgilium. Producta vero esse non potest, nisi ratione liquidæ, quæ Latinis poetis vix conceditur.

OMPHALOCARPON, i. o. [ἀπαρίνη Dioscoridi] Herba est quam alii Ampelocarpon, alii Philanthropon appellant, quod semen gignat hamatum, quod vestibus adhærescens, hominum amore teneri videtur. Omphalocarpon autem idcirco appellatum est (ut non obscure innuit Dioscorides lib. 3. cap. 103.) quod semen ejus rotunditate quadam umbilici speciem videatur referre. Apud Plin. lib. 27. cap 5. Omphacocarpon legitur: facit tamen ratio etymologiæ, quam modo adduximus, ut Omphalocarpon restituendum putemus. V. Marcel. Virg. in locum Diosc. paulo ante citatum, & Hermolaum in Plin. Harduinus tamen alteram lectionem secutus est. q. V.

O N A

ONA. Omnis.

ONÆ, arum. f. pl. [ὠναί] Ficus sunt prædulces, quæ Tarenti tantum nascuntur, sic dictæ, quod propter bonitatem jure emi mereantur ὠνὴ enim Græce dicitur emptio, a verbo ὠνέομαι, quod est emo. Apud Plin. lib. 15. cap. 18. legitur Omæ.

ONĂGER, gri. m. [ὄναγρος] Asinus silvestris: componitur ex ὄνος, asinus, & ἄγριος, silvestris. Varro 2. de R. R. cap. 6. de asinis loquens, Horum genera duo, Unum ferum, quos vocant onagros, in Phrygia & Lycaonia sunt greges multi. Alterum mansuetum, ut sunt in Italia omnes. Cic. 6. Att. 1.

Timidos onagros agitare cursu. Virg. 3. Georg. 409.

ONAGOS, i. m. [ὀναγός] Fabulæ nomen, Latine Asinaria. Plaut. Asin. prol. 10.

—huic nomen Græce est

Onagos fabulæ.

Onagrus ibi legitur. H. St. Sed perperam.

ONAGRA, æ. f. [ὀνάγρα] frutex Dioscoridi.

Item Machina bellica, eadem quæ Scorpio. Veget. de Re Mil. 4. 9. & 22. & Lex. Pitisc.

O N C

ONCA, æ. f. [Ὄγκα] sic apud Thebanos appellata Minerva. V. Guil. Cantes. Nov. lect. 6. 1.

ONCHESMITES, Ventus ab Onchesmo Epiri portu flans. Ita legunt V V. D D. apud Cic. 7. Att. 2. a pr. V. not. ad loc. & supra ANCHISITES.

ONCHESTUS, i. m. [Ὀγχηστός] Filius fuit Neptuni, qui Onchestum civitatem, Mycalesso promontorio propinquam, condidit, deque suo nomine appellavit.

ONCHESTUS, i. f. [Ὀγχηστός] Bœotiæ urbs est, non procul a lacu Copaide, ubi Amphyctionum concilium cogi solebat, teste Strabone lib. 9. Condita putatur ab Onchesto heroe, Neptuni filio, & ab eo nomen accepisse. conf. Stat. 7. Theb. 272. Steph. Meminit Homer. Iliad. 2. 507.

ONCO, āre. de Asello dicitur apud Auct. Philomelæ, 55. Oncat asellus. al. Uncat.

O N E

ONERO, ONEROSUS. V. ONUS.

ONĔSICRITUS, i. m. [Ὀνησίκριτος] Philosophus, & historicus Æginetæ: ut autem Demetrio Magnesio placet, Astypalæus fuit, e Diogenis schola. Similitudinem quandam cum Xenophonte habere videtur; ut enim hic cum Cyro, ille cum Alexandro militavit. Xenophon Cyri Pædiam, Onesicritus Alexandri incunabula & originem scripsit. Similiter & utrque principis sui persequitur laudes: stilus insuper utriusque simillimus. Auctor Diogenes Laertius lib. 6. segm. 84. conf. Curt. 9. 10 3. & 10. 1. 10. Gell. 9. 4. & Plin. 6. 22.

ONĂSĬMUS, i. m. [Ὀνάσιμος] Cyprius, seu Spartiata, tempore Constantini Magni; scripsit in Rhetorica, De statuum differentia, Præexercitationes, Declamationes, & alia. V. Voss. Hist. Lat. 2. 4. [Suidæ est Onasimus, Ὀνάσιμος.

O N I

ONĪROS, i. m. [ὄνειρος] i.e. somnium, dicitur Papaver. Apul. de Herb c. 53.

ONĪROCRĪTES, æ. m. [ὀνειροκρίτης] Somniorum interpres. Fulgent. 1. Mythol. Onirocriten soporis nugas ariolantem advertas.

ONISCUS, i. m. [ὀνίσκος] Genus vermiculi V. MILLEPEDA.

ONĪTIS, idis. f. [ὀνῖτις] Herba eadem cum Origano, sed folio candidiore. Plin. 20. 17. Diosc. 3. 29. & Apul. de Herb. cap. 122.

O N O

ONOBA, æ. f. Hispaniæ Bæticæ oppidum, prope Junonis promontorium, Plinio auctore lib. 3. cap. 1. & Pomponio lib. 3. 1.

ONOBALISTURIA, æ. f. [Ὀνοβαλιστουρία] Ptolemæo lib. 2. cap. 4. Hispaniæ urbs: alio nomine Onaba Lusturia. [Corrupte, pro Onoba Æstuaria, ut ex Plin. apparet.

ONOBATIS, is. f. [ὀνοβάτις] apud Cumanos dicebatur Mulier in adulterio deprehensa, teste Plutarcho: qui refert Cumanis in more fuisse, ut quum aliqua in adulterio deprehenderetur, in forum deductam, & saxo impositam spectandam omnibus proponerent: deinde asino impositam per urbem perveherent, eamque infamiam notatam Onobatim appellabant.

ONOBRȲCHIS, is. f. [ὀνοβρυχίς] Palmes asini. Plantæ genus. Plin. 24. 16. Diosc. 3. 161.

ONOCARDION, i. n. Herba eadem quæ Chamæleon. Apul. de Herb. cap. 25.

ONOCENTAURUS, i. m. [ὀνοκένταυρος] Animal monstruosum, quod a parte superiori hominis speciem habet: a parte inferiori asini præfert imaginem: quemadmodum & Hippocentauros finxit antiquitas, superiori parte hominem, reliqua equum referentes. Onocentaurorum mentio est in sacris litteris apud Esajam, 34. 14.

ONOCHĒLOS, i. n. [ὀνόχειλος] Latine sonat Labium asini, Genus herbæ parvo frutice, flore purpureo, asperis foliis & ramis, radice messibus sanguinea, cetero nigra, in locis sabulosis nascens. Hæc a Plinio lib. 22. cap. 21. numeratur inter species Anchusæ. Diosc 4 25.

ONOCHOĒTES, æ. m. Fictus a nebulone Judæo Christianorum Deus, auribus asininis & pedibus ungulatis. Tertull. Apol. cap. 16. & adv. Nation. 1. 14. Al. Ononychites.

ONOCHONUS, i. m. Thessaliæ fluvius, unus ex iis quos Xerxianus exercitus traditur ebibisse. Auctor Herodot.

ONOCLĔA, æ. f. Herba eadem quæ Onochelos. Diosc. 4. 45.

ONOCRŎTĂLUS, i. m. [ὀνοκρόταλος] Avis est cygno similis. Dicta, quod collum in aqua mergens spiransque, veluti ruditum asini edat. ὄνος, asinus: κρόταλος, crepitus. Plin. lib. 10. cap. 47.

Olorum similitudinem onocrotali habent: nec distare existimarentur omnino, nisi faucibus ipsis inesset alterius uteri genus. Huc omnia inexplebile animal congerit, mira ut sit capacitas; mox perfecta rapina, sensim inde in os reddita in veram alvum ruminantis modo refert. V. Martial. 11. 22.

ONOMACRĬTUS, i. m. [Ὀνομάκριτος] Atheniensis Poeta, qui Orpheo & Musæo carmina sua attribuit. V. Voss. de Poet. Gr. cap. 4.

ONOMARCHUS, i. m. [Ὀνόμαρχος] Phocensium Dux. V. Justin. lib. 8 & Diod. Sicul. lib. 16.

Onomarchus alius Catanæ Tyrannus, quem narrat Ælianus Leonem suæ mensæ convictorem adhibuisse, Hist. Animal. 5 39.

ONŎMĂTŎPŒIA, æ. f. [ὀνοματοποιΐα] i. e. Nominis fictio: ut, Balatus ovium, Mugitus boum. Dicta onomatopœia, quasi τοῦ ὀνόματος ποίησις. A quibusdam Nominatio dicitur, qua rei, cui nomen aut non sit, aut satis idoneum non sit, ipsi nomen effingimus, aut imitationis, aut significationis gratia. Inde sunt Rudere, Vagire, Murmurare, Sibilare. V. Isid. 1. 36. & Voss. p. 2. Rhet.

ONŌNIS, [ὀνωνίς] V. ANŌNIS.

ONŎNȲCHĪTES, æ. m. [Ὀνονυχίτης] Habens ungulas asininas. V. Tertull. Apol. cap. 16. & supra ONOCHOETES.

ONŎPORDON, i. n. [ὀνόπορδον] Crepitus asini, herba. Plin. 27. 12.

ONOPYXOS, i. f. [ὀνόπυξος] Herba spinosa. Plin. 21. 16. i.e. Buxus asinina.

O N T

ONTHYRION, i. n. [Ὀνθύριον] Oppidum est Thessaliæ juxta Arnen, cujus incolæ Onthyrici appellantur. Stephanus.

O N U

ONŪPHIS, is. f. [Ὄνουφις] Urbs celebris Ægypti, a qua vicina præfectura Onuphitis appellatur: cujus meminit Plin. lib. 5. cap. 9.

ONŪRIS, is. f. [ὄνουρις] Herba eadem quæ OEnotheta. Plin. 26. 11. Diosc. 4. 118.

ONUS, ĕris. o. [φορτίον, ἄχθος, γόμος] Pondus grave alicui incumbens. Cic. pro Lege Manil. 55. Insula Delos tam procul a nobis Ægeo mari posita, quo omnes undique cum mercibus atque oneribus commeabant.

Vacuus onere. Senec. Herc. fur. 9.

Colossica onera. V. COLOSSUS.

Ignavum. Lucan. lib. 7. 127.

Illætabile. Stat. 5. Theb. 633.

Insolitum. Stat. 9. Theb. 427.

Insuetum. Ovid. 2. Met. 165.

Accipere onera venientum. Virg. 4. Georg. 167.

Cum

Digitized by Google

Cum onere moram offerre. V. CUM præpos.
Cedere oneri. V. CEDO.
Concidere sub onere. V. CONCIDO.
Deponere onus. Lucret. lib. 3. 1070.
Detrectat onus cervice rebelli. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 155.
Ferre dulce. Ovid. 9. Met. 339.
Jactare. Senec. Hippol. 10.
Premi nullo. Senec. Herc. fur. 6.
Subiit onus gravius dorso. Hor. 2. Serm. 9. 21.
Sum oneri. Liv. 23. 43.
Esse oneri ferendo. Ovid. 15. Met. 403.
Ulcerat onere mantica lumbos. Hor. 1. Serm. 6. 103.
Onus ciborum reddere. Plin. lib. 8. cap. 27.
Geminatum. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Operum onere. Quintil. lib. 1. cap. 9.
Onus, pro Munere, provincia, sive partibus & officio. Cic. 1. de Orat. 116. Magnum quiddam est onus ac munus suscipere ac profiteri, se, &c. Idem 6. Verr. 79. Cur ego tuas partes suscipio? cur tuum onus sustineo?
Officii onus. Cic. 3. Fam. 13.
Gravissimum. Quintil. lib. 2. cap. 6.
Abjicere onus. V. Opprimi onere.
Accipere. In ACCIPIO.
Allevare. Cic. pro Rosc. Amer. 10. Hoc onus si vos aliqua ex parte allevabitis, feram ut potero, studio & industria, Judices.
Deponere. Cic. pro Sulla, 65. Ita se gessit in Tribunatu, ut onere deposito domestici officii, nihil postea nisi de Reipublicæ commodis cogitarit.
Habere. Cic. 5. Verr. 4. Ego plus oneris habeo quam qui ceteros accusarunt.
Imponere. Cic. 13. Fam. 57. Nunc quum mihi ab amico officiosissimo tantum oneris imponitur, ego quoque tibi imponam, pro tuis in me summis officiis: ita tamen ut tibi nolim molestus esse. Idem 14. Att. 21. Tibi hoc oneris non impono.
Imponere onus simultatis. Cic. 2. Q. fratr. 5. Causa fere perorata, sententiae se rogaturum negavit, ne quod onus simultatis nobis imponeret.
Imponere alicui magnum onus observantiæ. Cic. 13. Att. 21.
Injustum onus alicui imponere, & Recipere, contraria. Cic. in Orat. 35. Injustum, i. e. Quod justam excedit magnitudinem.
Injungere. V. INJUNGO.
Liberare aliquem onere. Quintil. lib. 5. cap. 6.
Opprimi. Cic. pro Rosc. Amer. 10. Opprimi nos onere officii malo, quam id quod mihi cum fide semel impositum est, aut propter perfidiam abjicere, aut propter infirmitatem animi deponere.
Perferre. Ovid. ad Liv. 350.
Portare molestum. Hor. 1. Serm. 6. 99. Ovid. 12. Met. 481.
Premi onere. Cic. 5. Fam. 12. Neque tamen, hæc quum scribebam, eram nescius, quantis oneribus premerere susceptarum rerum, & jam institutarum.
Removere a se. Ovid. 12. Met. 626.
Reponit mens onus, i. e. Curas deponit. Catullus ad Sirmionem peninsf. 29. 8.
Seponere conjugii, h. e. Uxorem a se ablegare. Lucan. lib. 5. 724.
Subire. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Sum. ut, Hoc nihil ad te: nostrum est onus. Cic. 3. Fam. 13.
Suscipere. Cic. 5. Verr. 4. Plus etiam, quam pars virilis postulat, pro voluntate populi Romani oneris ac muneris suscipere debeam.
Sustinere. Cic. de Senect. 4. Onus se Ætna gravius dicant sustinere.
Tollere. Cic. pro Rosc. Amer. 10. Fide, sapientiaque vestra fretus, plus oneris sustuli, quam ferre me posse intelligo.
Vacare onere. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Inclinata a pauperibus in dites onera. Liv. 1. 43. Hic sunt Tributa & munia militiæ &c.
Onera civium, & civitatum, dicuntur Exactiones & tributa. Cic. 13. Fam. 8. Municipium maximis oneribus pressum, summis affectum esse difficultatibus.

ONUSTUS, a, um. Adj. [ἔμφορτος] Cui onus impositum est. ut,
Onusta frumento navis. Cic. 3. Off. 50.
Onustus præda. Liv. 3. 29.
Humero onusto vehere aliquid. Hor. 1. Serm. 1. 47.
Tergum vulneribus onustus. Tacit. 2. Ann. 15.
Onustus cibo & vino. Cic. 1. de Divin. 60. Quæ quidem multo plura evenirent, si ad quietem integri iremus: nunc onusti cibo & vino, perturbata & confusa cernimus.
Onustus fascibus & sellis. Hor. 1. Serm. 6. 96.

— meis contentus, onustos
Fascibus & sellis, nolim mihi sumere, &c. Vulgo legitur Honestos, sed hæc lectio Lambino magis arridet, ut significet Horatius prætores, & consules fascibus, & sellis, & ceteris insignibus onerari potius quam honorari. Natum autem est mendum, ut ille ait, a duarum vocum similitudine Honestus, & Onustus, seu, ut nonnulli scribunt, Honustus. Judicet lector.

Corpus onustum hesternis vitiis. Hor. 2. Serm. 2. 77.
Onustum pectus lætitia, h. e. Plenum. Plaut. Stich. 2. 1. 3.
Onustus, cum genitivo. Plaut. Aul. 4. 2. 10. Aulam onustam auri.

ONERŌSUS, a, um. Adj. [φορτικὸς] Quod est oneri, sive Quod onerat & gravat. Plin. lib. 17. cap. 26. Plurimæ autem amputari sibi volunt onerose ac supervacua.
Onerosum capiti, Grave & ponderosum. Plin. lib. 22. cap. 25.
Onerosa præda, Magni ponderis. Virg. 9. Æn. 384.
Hasta onerosa & gravis imbellibus lacertis. Ovid. 13. Met. 108.
Aer onerosior igne. Ovid. 1. Met. 52.
Creditor onerosus. L. 25. Dig. de Pignor.
Comper. Sarcinulæ onerosiores. Fulgent. Contin. Virg. p. 142.
Sors onerosior. Ovid. 9. Met. 675.

ONERŌSE, Adv. Paulin. Nolan. Epist. 21. n. 6. Cur in nos onerose loqueris?

ONEROSĬTAS, ātis f. Tertull. de Cult. Fem. 2. cap. 7. Tanta ornandi capitis onerositas. [An Operositas? q. V.

ONERĀRIUS, a, um. Adj. [φορτικὸς] Quod onera suscipit, vel onerari potest.

Naves onerariæ, a gestandis oneribus dictæ sunt, & ob id tardæ. Cic. 3. Verr. 46. Eaque in onerariam navem suam conjicienda curavit. conf. Nepos 2. 2. 5. Paterc. 2. 53. 2. & Non. 13. 15.

ONERO, [φορτίζω, γεμίζω, βαρύνω] āre. Onus imponere. Virg. 1. Æn. 199.
Vina bonus quæ deinde cadis onerarat Acestes. Ter. Phorm. 5. 6. 4.
Costas aselli onerare pomis. Virg. 1. Georg. 274.
Epulis onerari. Ovid. 1. de Pont. 10. 31.
Malis onerare aliquem. Virg. 4. Æn. 549.
Catenis onerare aliquem. Hor. 3. Carm. 11. 45.
Jaculis manus ambas oneravit acutis. Virg. 10. Æn. 868.
Argumentis quamplurimis onerare judicem. Cic. 3. de Nat. Deor. 8.
Aures onerare. Plaut. Perf. 2. 1. 13.

Conveniam hunc Toxilum: ejus aures quæ mandata sunt onerabo.
Propert. lib. 2. 23. 83.
Illorum antiquis onerentur legibus aures.

Curas onerabat paventium ordo Mutinensis. Tacit. 2. Hist. 52.
Injuriis, maledictis onerare aliquem, pro Injuriis plurimis afficere. Ter. And. 5. 1. 8. Cic. 2. Philip. 99. Omnibus eum contumeliis onerasti.
Malignitate oneravit hæc dies homines. Plaut. Capt. 3. 1. 4.

Nam Hercle huic diei, si liceat, oculos effodiam lubens:
Ita malignitate oneravit omnes mortales mihi.

Mendaciis onerare. Cic. 3. Fam. 10. Te autem, quibus mendaciis homines levissimi onerarunt, &c. quererer tecum atque expostularem.
Odio onerare aures. Sallust. in Cic. 6.
Pensis famulare oneravit iniquis. Propert. lib. 3. 15. 15.
Populum onerare, pro Exigere a populo pecunias. Plin. in Paneg.
Præceptis onerare aliquem, pro Dare mandata. Plaut. Mil. 3. 3. 29.
Probris aliquem. Senec. Hippol. 2.
Pugnis onerare, pro Pugnos incutere. Plaut. Amph. 1. 1. 172.
Vinculis publicis onerare quempiam. Valer. Maxim. lib. 6. cap. 1. 10. ubi de C. Pescenn.
Vino se onerare. Justin. 1. 8. 6.
Votis æthera oneravit, Fatigavit. Virg. 9. Æn. 24.
Onerare in bonum, Cumulare. ut
Mensas onerare epulis. Virg. 4. Georg. 378.
Onerare amœnitate, lætitia, &c. Plaut. Capt. 4. 1. 7. Sic, Onerare se voluptatibus. Plaut. Stich. 4. 1. 27.
Onerato hilaritus me. Plaut. Mil. 3. 1. 83.

Es, bibe, animo obsequere mecum, atque onerato hilaritus me.
Al. emendetius, Onera te hilaritudine.

Commoditatibus onerare diem. Ter. Phorm. 5. 6. 2.
Honoribus divinis & humanis aliquem. Justin. 5. 4. 13.
Laudibus onerare, Vehementer laudare. Liv. 4. 13. Phædr. 5. 8. 8.
Promissis aliquem. Liv. 20. 14. Et ipsos nominatim juvenes pari comitate utrumque, nunc laudibus, nunc promissis onerat. Sallust. Jugurth. cap. 12. Sic sæpe in aliis Livii locis. Vide apud Tacitum ubi de Aniceto pædagogo loquitur, Hunc igitur Nero pollicitationibus onerat, ut fateri velit. Citat. Ber. in Suet. Ner. cap. 35. H. St. Sed falso, opinor, citat, quum hæc non sint Taciti verba, qui phrasi eadem sæpe tamen utitur.
Pectora onerat largis promissis. Sil. lib. 17. 576.
Spe præmiorum onerare. Liv. 35. 12.
Rationes onerare, i. e. Dispendiosum esse, apud Columel. lib. 4. cap. 2. teste Budæo.
Onerare absolute, In invidiam adducere. Tacit. 2. Hist. 64. 3. Et Triariæ licentiam, modestum e proximo exemplum, onerabat Galeria imperatoris uxor, non immitis tristibus.
Imaginibus majorum onerari. Plin. lib. 3. Epist. 3. ad Corneliam Hispullam extr. Nec minus sæpe ab illo, quam a te, meque admonebitur, quibus imaginibus oneretur: quæ nomina & quanta sustineat.
Principes onerasti futuros. Plin. in Paneg. cap. 73. extr. conf. 24. pr. & ibi Baud.
Annonam onerare, Cariorem facere. Ulpianus in l. Annonam. D. de extraord. criminibus. Onerant annonam etiam staterae adulterinæ.

ONĔRANS, antis. Partic. [βαρύνων] ut, Verba onerantia lassas aures. Hor. 1. Serm. 10. 10.

ONERĀTUS, a, um. aliud Partic. [πεφορτισμένος] Plaut. Pseud. 1. 2. 64.
Nisi carnaria tria gravida tergoribus onerata, uberi hodie
Mihi erunt. Al. Oneri uberi.
Armis oneratus. Curt. 4. 14. 2.
Mero onerati. Idem 5. 7. 4.
Vino & epulis. Sallust. Jugurth. cap. 46.
Veste oneratus. Ter. Heaut. 3. 1. 43.
Spe oneratus præmiorum. Liv. 34. 61.
Atlas humeros oneratus Olympo. Ovid. 5. Fast. 167.
Brachia onerata telis. Ovid. 3. Met. 139.
Jumenta onerata plagis. Hor. 1. Epist. 18. 16.
Lancibus oneratis cumulant aras. Virg. 12. Æn. 215.
Sinu onerato portare aliquid. Senec. Hippol. 10.
Ulmos onerata vitibus. Ovid. 2. Trist. 143.

ONUSTUS, vide ante.

O N Y

ONYCHIPUNCTA, æ. f. Gemma est ex Iaspidum generibus, quæ & Iaspionyx dicitur, nivao colore, rutilis punctis stellata: unde & nomen accepisse videtur. V. Plin. lib. 37. cap. 9.

ONYTES, Nomen viri proprium, quod Donatus (inquit Servius) dicit aut gentile esse, aut patronymicum: sed hoc non procedit, quia neque patronymicum in TES exit, neque Onytes a qua gente veniat usquam lectum est. Proprium ergo est, &c. Hæc Servius enarrans Virgilianum illud lib. 12. Æn. 514.

Tres uno congressu, & mæstum mittit Onyten.

ONYX, ychis. m. & f. [ὄνυξ] Gemma. Plin. lib. 37. cap. 6. extr. Exponenda est & onychis ipsius natura propter nominis societatem: hoc in gemmam transilit, ex lapide Carmaniæ. Sudines dicit in gemma esse candorem unguis humani similitudine: item chrysolithi colorem, & sardæ, & iaspidis. Zenothemis Indicam onychem plures habere varietates, igneam, nigram, corneam, cingentibus candidis venis, oculi modo, interveniantibus quarundam oculis obliquis venis.
Onyx, Marmoris genus. Idem lib. 36. cap. 7. Onychem etiam

tum in Arabiæ montibus, nec usquam alibi nasci putavêre nostri veteres: Sudines in Germania, potoriis vasis inde factis primum, dein pedibus lectorum sellisque. Nepos Cornelius tradit magno fuisse miraculo, quum P. Lentulus Spinter amphoras ex eo, Chiorum magnitudine cadorum ostendisset: post quinquennium deinde triginta duorum pedum longitudine columnas vidisse se. Paulo post cap. 8. pr. Hunc aliqui lapidem alabastriten vocant, quem cavant ad vasa unguentaria, quoniam optime servare incorrupta dicitur. Martial. lib. 12. 50. In habentem amœnas ædes.

Calcatusque tuo sub pede lucet onyx. Idem lib. 6. 42.

Siccos pinguis onyx anhelat æstus. [Etiam b. l. Plin. puto In Carmania legendum, ut in superiore.

Ex onyche lapide antiqui vasa unguentaria faciebant ad ornatum: unde etiam onyx pro eodem vase sumi cœpit. Martial. lib. 7. 93.

Unguentum fuerat quod onyx modo parva gerebat. Idem lib. 11. 50. In Phyllida,

Profertur Cosmi nunc mihi siccus onyx. Siccus, i. e. Evacuatus. Erat autem Cosmus myropola. Stat. 1. Silv. 5. 35. In quibus exemplis Onyx sumitur pro Alabastro, seu Ampolla unguentaria ex onyche, quam Metonymian materiæ Rhetores vocant.

Parvus onyx nardi. Hor. 4. Carm. 12. 17.

Onyx item est, ut ait Dioscor. lib. 2. Conchylii operculum, purpuræ operculo simile, quod reperitur in India in paludibus his, quæ nardum ferunt. Itaque & odores suavissimos afflat, quoniam conchylia nardo vescuntur. Ex his igitur sive testis, sive conchis, fieri poterant vasa ad unguentum servandum aptissima, quippe quæ nardi odore jam essent penitus imbuta. Duxerunt autem appellationem, & hæc concha, & ille lapis a similitudine unguis humani, quia nihil sit in eis rugosum, nihil asperum: sed omnia, ut in ungue, lævia & polita. Lambinus.

Onyx, Piscis. Plin. 32. 11.

ONYCHINUS, a, um. Adj. [ὀνύχινος] Quod pertinet ad onychem, vel quod ex onyche factum est: ut Vasa onychina.

Onychina pira, a colore vocat Plin. lib. 15. cap. 15. Et Onychina pruna, apud Columel. lib. 12. cap. 10. Quæ onychis, hoc est unguis similitudinem & formam habeant.

ONYCHINTINUS, a, um. Aliud Adj. ut, Crustæ onychintinæ. Sidon. 9. Epist. 7.

ONYCHITIS, idis. f. [ὀνυχῖτις] Cadmiæ species. Plin. 37. 9.

Item Ὀνυχῖτις Gemma. Appianus in Mithrid. p. 159. Paris. in fine. Ἀγγίδια μὲν ὀκτακόσια λίθου τῆς ὀνυχίτιδος λεγομένης χρυσῷ περιδεδεμένα. H. St.

O O N

OŌNÆ, arum. f. pl. Insulæ in Septentrionali Oceano, in quibus (ut Plinius refert lib. 4. cap. 13.) ovis avium & avenis incolæ vivunt.

O O P

OOPELLUM, i. n. Britanniæ insulæ urbs, Ptolemæo lib. 2. cap. 3. Uxellum aliis dicta, hodie Cestria. Vulgo *Chester*.

O P A

OPA, æ. f. [ὀπή] Lat. Foramen. Vitruv. 4. 2.

OPĀCUS, a, um. Adj. [ἐπίσκιος, σκιώδης, ἀνήλιος] significat Umbrosum, teste Festo, ab operiendo.

Arbor opaca. Virg. 6. Æn. 136.

Barba. Catul. in Egnatium, 35. 19.

Caligo opaca. Ovid. 10. Met. 54.

Crepuscula. Ovid. 14. Met. 122.

Domus opaca intus. Virg. 3. Æn. 619.

Frigus, Umbra. Virg. 1. Ecl. 53.

Herba. Ovid. 3. Met. 438.

Latebræ opaciores. Columel. lib. 8. cap. 17.

Locus opacus, & Apricus, contraria. Cic. in Partit. 36.

Locus opacus & frigidus in silva. Cic. 3. de Orat. 18.

Loca opaca redimita silvis. Catull. de Berecynthia, 61. 3.

Lucis habitamus opacis. Virg. 6. Æn. 673.

Lustra. Claud. 2. in Eutrop. 421.

Montes umbrantur opaci. Virg. 3. Æn. 508.

Nemore opaca, Densa. Plin. lib. 3. cap. 5.

Nox. Virg. 4. Æn. 123.

Nubes. Ovid. 2. de Arte Am. 619.

Pascua nemorum opacissima. Columel. 6. 22.

Quies. Stat. 3. Silv. 5. 17.

Ripa viridi & opaca inambulare. Cic. 1. de Legib. 15.

Ruris opaci umbræ. Virg. 1. Georg. 156.

Sæpes opaca, & munita vallo arboris. Plin. lib. 12. cap. 5.

Silvæ. Ovid. 2. Fast. 409.

Vallis. Horat. 1. Epist. 16. 5.

Ulmus. Virg. 6. Æn. 283.

Vadere per opaca. Sen. Herc. fur. 10.

Viarum opaca. Virg. 6. Æn. 633.

Ferimur per opaca locorum. Virg. 2. Æn. 725.

OPACĬTAS, ātis. f. [σκιερότης] Columel. lib. 8. cap. 17. Plusque nocet putris unda, quam prodest opacitas. conf. Plin. 15. 30.

OPĀCO, [ἐπισκιάζω] āre. Obumbrare, cooperire, obscurare. Cic. 2. de Nat. Deor. 49. Ut quum terras larga luce compleverit, easdem modo his, modo illis partibus opacet. De sole. Idem 1. de Orat. 28. Nam me hæc tua platanus admonuit, quæ non minus ad opacandum hunc locum patulis est diffusa ramis, &c.

Rami opacant arborem. Virg. 2. Georg. 58.

Ramus opacat humum. Virg. 5. Æn. 195.

OPĂLUS, i. f. [ὀπάλλιος] Gemma est in India tantum nascens, colore quidem candida, ita tamen ut in ea vario modo & carbunculi tenuior ignis, & amethysti fulgens purpura, & smaragdi virens mare, incredibili pariter mistura translucenant: unde & inter gemmas pæderotas, hoc est a pueris in deliciis habitas, numeratur a Plinio lib. 37. cap. 6.

OPALIA, OPALIS, in OPS.

O P E

OPĔRA, æ. f. [ἐργασία] Actio, labor, seu Industria laborantis, seu operatio pro mercede sumpta. Cic. 1. Off. 42. Quibus, non mala præcipiunt, qui ita jubent uti, ut mercenariis: operam exigendam, justa præbenda.

Opus operæ finis est, inquit Valla, 4. 76.

Sine hominum opera, neque valetudinis curatio, neque navigatio, neque agricultura, neque frugum fructuumque reliquorum perceptio & conservatio ulla esse potuisset. Cic. 2. Off. 14.

Opera, id est Virtute & industria, benefici & liberales qui erunt, quo pluribus profuerint, eo plures ad benigne faciendum adjutores habebunt. Cic. 2. Off. 52.

Foris operæ intermissio. Cic. 2. de Divin. 142.

Parcus opera. V. Parcus in PARCO.

Consilium & opera, V. Offerre operam infra.

Opera & artificio singulari simulacrum. Cic. 6. Verr. 72.

Opera & Labor. Cic. 1. de Finib. 10. Ego vero cum forensibus operis, laboribus, periculis non deseruisse mihi videor præsidium, &c.

Multæ operæ & laboris res. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 11.

Bona aut mala opera. Plaut. Pseud. 1. 1. 102.

Celeris. Hor. de Arte Poet. 261.

Conducta. V. CONDUCO.

Eadem opera, Eodem labore ac tempore. Plaut. Capt. 2. 3. 90.

Eadem opera a Prætore sumam syngraphum.

Impensa opera. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Iners. V. INERS.

Majore opera. Plaut. Casin. prol. 72.

Majoreque opera ibi serviles nuptiæ

Quam liberales etiam curari solent. h. e. Majori diligentia.

Mea opera, Opera tua, quod barbari *Tuo medio* dicunt. Ter. Hec. 2. 1. 31.

Non mea opera, neque pol culpa evenit. Idem Phorm. 4. 4. 4.

— opera tua ad

Restim mihi quidem res rediit planissume.

Militaris. Liv. 44. 34. Ubi datum signum sit, tum militarem operam navare.

Nava, virilique opera duarum legionum quibus præerat, exercitum immunem tanta calamitate servavit. Paterc. lib. 2. 120.

Secundæ operæ homo, h. e. Famulans famulanti, Minister ministri. Lucan. lib. 8. 671.

Degener, atque operæ miles Romane secundæ. Septimium Romanum accusat, qui quum Pompejo caput abscidisset, non tamen illud tulit Ptolemæo regi, sed Achillæ regio satelliti ferendum permisit ad Ptolemæum. Adde quod postquam Achillas gladio latus Pompeji perfodisset, moribundo caput amputavit Septimius.

Succisivæ operæ. Cic. 1. Philip. 20. V. SUCCISIVUS.

Togata opera. V. TOGA.

Vehemens. Hor. 1. Epist. 13. 5.

Una opera. Plaut. Capt. 3. 4. 30.

Et quidem Alcmæo atque Orestes & Lycurgus postea

Una opera mihi sunt sodales, qua iste. i. e. Tam sunt mihi sodales quam iste.

Accommodare operam. V. ACCOMMODO.

Addere. V. ADDO.

Afferre alicui. Ovid. 2. de Arte Am. 673.

Collocare operam in re aliqua, Vide an dicatur. H. St.

Commodare operam. V. COMMODO.

Condicere. V. CONDICO.

Conferre. V. COMPARO.

Conferre multam operam in res obscuras. Cic. 1. Off. 19. Quidam nimis magnum studium, multamque operam in res obscuras atque difficiles conferunt.

Consumere multam operam frustra. Cic. 1. Tusc. 103.

Laboris & operæ plus in aliqua re consumere, quam ceteri in alia. Cic. pro Font. 1. V. CONSUMO.

Conterere operam. V. CONTERO.

Dependere operam & Impendere. Columel. lib. 4. cap. 22.

Detrahere de opera. Cic. 4. Acad. 6.

Dare operam alicui rei. Plaut. Trin. 4. 2. 83.

Magis lubido est observare quid agat, ei rei operam dabo. i. e. In hac re laborabo. V. DO.

Amori operam dare, Amare. Ter. Heaut. 1. 1. 58.

Bellis dare operam. Ovid. Rem. Amor. 165.

Funeri dare operam, est Interesse pompis exsequiarum. Cic. 15. Att. 1. Comis eum vidi. Venerat in funus, cui funeri ego quoque operam dedi.

Hospitiis dare operam. Cic. 10. Fam.

Liberis operam dare, quam honeste dicitur. Cic. 9. Fam. 22.

Ludis assiduas operas dare. Lucret. lib. 4. 971.

Memoriæ alicujus operam dare. Cic. 8. Fam. 1.

Præceptori dare operam, i. e. Audire eum. Suet. Cæs. cap. 4. Budæus. Plaut. Curc. 2. 2. 9.

Rebus dare operam divinis. Cic. 2. de Legib. 26.

Studio juris civilis dare operam. Cic. de Clar. Orat. 306. Ego autem juris Civilis studio multum operæ dabam Qu. Scævolæ P. F.

Tonsori dare operam, Tonderi. Suet. Aug. cap. 79.

Valetudini dare operam. Cic. 1. de Orat. 265.

Dare operas alicui, Juvare aliquem. Plaut. Bacch. 1. 2. 11.

Ubi ei dederit operas, ne hanc ille habeat pro ancilla sibi. Sed alii rectius post Operas puncto distinguunt & ad superiore referunt, Ut revehatur domum, Ubi &c. i. e. Serviat. De ancilla enim loquitur.

Dare operam in exercitationem aliquam. Cic. 1. Tusc. 7. In quam exercitationem ita nos studiose operam dedimus, ut, &c.

Dare operam alicui, dicitur judex, quum audientiam illi accommodat. Cic. 13. Att. 47. Is ad me venit, dixitque judicem operam dare sibi constituisse eo die ipso, quo de Sextio nostro lege Pompeia in consilium iri necesse erat. Ter. Heaut. 3. 1. 93. Gell. 14. 2.

Dare operam alicui, Adesse. Plaut. Curc. 2. 2. 24. Idem Aul. 4. 7. 19.

Si mihi dat operam me illi irasci injuria est. [Conf. Trin. 3. 2. 85.

Dare operam ut aliquid fiat. Cic. 13. Fam. 28.

Id operam do, i. e. Curo & laboro. Ter. And. 1. 1. 130. Cic. 4. in Verr. 28. Primum omnium opera danda est, ut eos nobiscum doceamus, qui famæ nostræ capitique consulant.

Egre-

Egregiam operam alicui dare. Cic. 5. Att. 8.
Dedita, vel Data opera facere. V. DO & DEDO.
Emuntur mercenariorum operæ, non artes. Cic. 1. Off. 150.
Eniti ope atque opera omni, ut aliquid fiat. Cic. 14. Att. 15.
Est mihi opera, quod barbare dicitur, *Habeo ad faciendum*. Plaut. Merc. 2. 2. 15.

Dicam, si videam tibi operam esse aut otium. i. e. Si videro te non esse occupatum.

Est operæ, idem quod Opus est, vel vacat. Liv. 21. 9. Nec Annibali in tanto discrimine rerum operæ esse legationes audire.
Est operæ, pro Operæ pretium est. Pers. 6. Sat. 9.

Lunai portum est operæ cognoscere cives. Versus est Ennii poetæ citatus a Persio. Plaut. Casin. 5. 2. 5.

Operam date, dum mea facta itero, est operæ auribus accipere.

Pauper, cui opera vita erat. i. e. Vitam sibi comparabat ex labore diurno. Ter. Phorm. 2. 3. 16.
Exigere plenam operam. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Experiri opera. Plaut. Bacch. 3. 2. 3.

Homini amico qui est amicus, ita uti nomen possidet,
Nisi deos, ei nihil præstare; id opera expertus sum esse ita.

Facere operam orationis compendi. Plaut. Most. 1. 1. 57. i. e. Paucis eloqui. V. COMPENDIUM.
Fungi opera mediastini. Ulpian. l. 1. D. Naut. caupon. &c.
Gravari operam. Plaut. Rud. 2. 4. 22.

Cur tu operam gravare mihi, quam civis civi commodat? i. e. Cur invitus juvas?

Impendere operam intra tectum. V. IMPENDO.
Impendere duplicem operam. V. IMPENDO.
Insumere. V. INSUMO.
Interponere. V. INTERPONO.
Locare operam alicui. Gell. lib. 3. cap. 30. Plaut. Pseud. 1. 5. 147.
Ludere operam, Perdere. V. LUDUS.
Navare. Liv. 44. 34.
Navare bonam operam. V. NAVO.
Consilium, operamque obtulit. Suet. in Domit. cap. 17. quasi sub opera consilium comprehendi possit. Sed ita & Livius distinguit, si bene memini. H. St.
Pascere operæ. V. PASCO.
Non parcam operæ. Cic. 13. Fam. 28.
Perdere operam, quod & Operam ludere dicitur: hoc est, In vanum laborare. Cic. pro L. Muren. 23. Quod quidem jus Civile didicisti, non dicam operam perdidisti. Idem 1. de Orat. 126. In quo eo maxime probavi summum illum doctorem Alabandensem Apollonium, qui quum mercede doceret, tamen non patiebatur eos, quos judicabat non posse oratores evadere, operam apud se perdere.
Perdere operam & oleum. V. OLEUM.
Periit opera & oleum. Cic. 2. Att. 17. Ne & opera & oleum philologiæ nostræ perierit.
Ponere operam, curamque in re aliqua. Cic. 1. Off. 78. Quod in rebus honestis & cognitione dignis operæ curæque ponetur, id jure laudabitur.
Ponere operam alicui. Cic. 13. Att. 27. Quicquid erit, operam Faberio ponamus. h. e. Pecuniam exigamus e Faberio debitore, Demus operam ut pecunia exigatur a Faberio.
Bene ponere operam. Cic. 2. Q. frat. 4.
Præbere operam alicui. Cic. de Clar. Orat. 174. Multam operam & amicis utilem præbuit.
Præstare operam, V. PRÆSTO. H. St.
Producere operam. Cic. lib. 9. Epist. 20. Integram famem ad ovum affero. Itaque ad assum vitulinum opera producitur. H. St. Al. Perducitur.
Profiteri operam. Cic. in Verr. Ut ad ea tollenda operam suam profiterentur.
Te musis nostris para ut operas reddas. Cic. 16. Fam. 10. V. REDDO.
Reddere justam operam. V. JUSTUS.
Removere operam a re aliqua. Cic. 4. Acad. 6.
Sum. ut, Plaut. Merc. 4. 5. 13.

Pol haud censebam istarum esse operarum patrem. Quasi dicat, Non existimabam patrem his rebus se immiscere, & talis curare, sive talibus rebus operam dare.

Est operæ. Liv. 5. 15. Gell. 7. 17. Plautus, sæpius pro Est operæpretium. V. supra Est, & OPERÆPRETIUM infra.
Sumere operam. Cic. 6. Verr. 69. Tibi hæc opera sumenda est.
Sumere inanem. Hor. de Arte Poet. 443.
Surripere operam alicui. V. SURRIPIO.
Suscipere operam & munus aliquod. Cic. pro Corn. Balb. 17.
Tradere mutuas operas. V. MUTUUS.
Tribuenda est opera Reip. vel omnis potius in ea cogitatio & cura ponenda est. Cic. 2. de Divin. 7.
Uti opera alicujus ad rem aliquam. Cic. 4. Acad. 121. Negat opera deorum se uti ad fabricandum mundum.
Opera accipitur interdum pro Delicto. Liv. 41. 20 pr. Placuit Lanuvinos, quorum opera instauratæ essent feriæ, hostias præbere. Illi enim in precatione erraverant. Catull. Passer. 3. 19.

Tua nunc opera meæ puellæ
Flendo turgiduli rubent ocelli. conf. Cic. 2. Att. 25. & Nepos 6. 1. 3. & supra Mea opera.

Operas quoque, Personas dicimus conductas, quæ aliquid faciant. Cic. 7. Verr. 47. Navem tibi operis publicis Mamertinorum esse ædificatam. Idem 1. Philip. 12. Cujus enim maleficii ista pœna est, ut dicere in hoc ordine auderet, se publicis operis disturbaturum publice ex Senatus sententia ædificatam domum?
Operæ, Nebulones conducti ad malum inferendum. Cic. pro Sext. 59. En cur ceteri reges stabilita esse suam fortunam arbitrentur, quum hoc illius funesti anni perdito exemplo videant, per Tribunum aliquem & sexcentas se operas fortunis spoliari, & regno omni posse nudari. Idem 2. Q. frat. 1. Deinde ejus operæ repente a Græcostasi & gradibus clamorem satis magnum sustulerunt. Et 1. Att. 13. de Clodii judicio, Boni viri precibus Clodii a causa removentur, operæ comparantur.
Opera, etiam in singulari, pro eodem. Hor. 2. Serm. 7. 173.

—ocyus hinc te
Ni rapis, accedes opera agro nona Sabino.

Mercenariæ operæ, & Multitudo conducta. Cic. 1. Philip. 22. Quis aut accusator tam amens reperietur, qui reo condemnato objici se multitudini conductæ velit? aut judex, qui reum damnare audeat, ut ipse ad operas mercenarias statim protrahatur?
Fabrorum operæ. Cic. 3. Verr. 147. Tantum operis in ista locatione fuit, quantum paucæ operæ fabrorum mercedis tulerunt.
Cogere operas. Cic. 4. Verr. 13.
Dare operas in re aliqua. Cic. 4. Verr. 173. Canulejus vero, qui in portu Syracusis operas dabat, furta quoque, &c. Et 13. Fam. 66. Qui operas in scriptura pro magistro dat. [Hic est idem, ac Esse in operis.
Conductæ operæ. Cic. pro Sext. 38. Erat autem mihi contentio, non cum victore exercitu, sed cum operis conductis, & ad diripiendam urbem concitatis.
Confirmat operas suas Clodius. Cic. 2. Q. frat. 3.
Mittere in operas multos. Cic. pro Planc. 47.
Prohibere operas aditu. Cic. 4. Att. 3.
Publicanorum etiam operæ, quos *factores* vulgo vocant. Cic. 13. Fam. 9. A te peto, Cn. Pupium, qui est in operis ejus societatis, omnibus tuis officiis, atque omni liberalitate tueare, curesque ut ejus operæ (quod tibi facile factu est) quam gratissimæ sint sociis. [Posteriori loco de Exhibita ex pacto opera in exigendo publico est exponendum. Socii sunt Publicani. V. paulo supra Dare operas.
De operis Rusticis, Columel. lib. 2. cap. 23. abunde tractat.
Theatrales operæ. Tacit. 1. Ann. 16.

OPERÆPRETIUM, [illegible] significat Fructuosum, & ad rem pertinens, vel quia decens, vel quia utile, vel quia gloriosum, vel quia jucundum: inquit Valla lib. 4. Ter. Andr. 1. 3. 12.

Audireque eorum est operæpretium audaciam. Ubi Donatus, Operæpretium dicitur de mirificis & laudabilibus. Nam & ea quæ magna sunt, etiamsi mala, tamen miramur: quia libenter audimus: & hoc pretium est operæ, id est audiendi. Cic. 6. Verr. 30. Jam, ut hæc omnia reperire, ac perscrutari solitus sit, Judices, est operæpretium cognoscere.

Mereri operæpretia. Liv. 21. 43. In oratione Annibalis ad milites, Tempus est jam, opulenta vos ac ditia stipendia facere, & magna operæ pretia mereri. i. e. Magna præmia militiæ, ait Budæus.
Facere operæpretium. Liv. 25. 19. M. Centenius petit a Patribus, uti sibi quinque millia militum darentur: se peritum & hostis, & regionum brevi operæpretium facturum.
Operæpretium habere aliquid. Liv. 25. 6. Operæpretium habent libertatem, civitatemque.
Operæpretium est. i. e. Magni æstimandum est, & magni pendendum. Liv. præfatione operis, Facturusne operæpretium sim, si a primordio urbis res Populi Romani perscripsero: nec satis scio, nec si sciam, dicere ausim. Idem 31. 45. Ibi dies aliquot oppugnanda urbe nequicquam absumpti: &, quia vix operæpretium erat, abscessere. i. e. Vix tanti fuisset urbs capta, ut tempus tamdiu tereretur. Cic. pro Rosc. Amer. 108. Si nihil in ista pugna Roscii quod operæpretium esset, fecerant: quam ob causam a Chrysogono tantis præmiis donabantur? i. e. *Nihil quod valeret*, ut vulgus loquitur.
Operæpretium facere, & Inanem operam sumere, contraria. Operæpretium enim id dicimus, quod tanti est, quanti opera in eo insumpta: & quum ita loquimur, Operæpretium est audire, hoc significamus, Non perditurum eum operam, qui audiat. Hor. 2. Serm. 4. 63.

Est operæpretium duplicis pernoscere juris
Naturam, &c. Lambinus.

Pretium operæ etiam dicitur, ut Verisimile, & Simile veri, per tmesin. Plin. Id vero audire, pretium operæ sit. [Tmesin vocat figuram, quam melius Anastrophen dixisset. Ceterum falso sibi persuasit Robertus, Operæpretium conjuncte dici, ut Manupretium, aliaque talia. Revera enim duæ voces ubique sunt. Idque vel ex hoc ipso Pliniano, nisi falsa citatio est, vel ex superiore Donati, & altero Livii loco, ubi Operæ pretia pl. dicit, discere poterat. Adde & Curæ pretium, & Moræ, & Pugnæ, aliaque similia passim occurrere, quæ V. in PRETIUM. In Gloss. Lat. Gr. Operæpretium, [illegible], supple [illegible], ut in Græco Lat. exprimitur.

OPERULA, æ. f. dimin. Apul. pr. Met. 1. pag. 105. Elmenh. Operulas etiam, quas adhuc vegetus, fabariam faciens, merebam, in eam contuli. conf. Arnob. lib. 4.

OPELLA, æ. f. aliud dimin. ut, Forensis opella. Hor. 1. Epist. 7. 8. Parva opella. Lucret. lib. 1. 1105.

OPERARIUS, a, um. Adj. [illegible] Quod industria atque opera fit, sive Quod ad operam conductitiam pertinet. Plin. lib. 14. cap. 10. Sed inter vina operaria numerentur. h. e. Quæ dantur operariis.
Homo operarius, Qui operatur. Cic. pro Rosc. Amer. 120. Idem Att. 7. 2. Nam de altero illo minus sum admiratus, operario homine. i. e. Mechanico, quem vocant.
Orator operarius. Cic. 1. de Orat. 263. Operarium nobis quendam, Antoni, oratorem facis.
Lapides operarii, Qui ad opus aliquod accommodari & incidi possunt. Plin. lib. 36. cap. 22.
Usus operarius, Qui ad aliquod opus faciendum adhibetur: vel qui alicui operæ accommodatur. Plin. lib. 8. cap. 3.
Pecus operarium, Cujus usum ad operas nostras faciendas convertimus, vel quo utimur ad id quod opus habemus. Columel. lib. 6. cap. 2. h. e. Quo terram colimus.
Dies operarius, i. e. Profestus. Cato de R. R. cap. 2. Ubi ea cognovit, rationem inire oportet operarium dierum. Per syncopen pro Operariorum. Castigatiora exemplaria sic distinguunt, scribuntque, Operarum, dierum. ut sit genit. pl. ab Opera.

OPERARIUS, ii. m. [illegible] Qui operam suam mercede, & laborem collocat in re aliqua. Unde Cassius apud Varronem 1. de R. R. 17. scribit Operarios parandos esse, qui laborem ferre possint, nec minores annorum viginti, & ad agriculturam dociles. Cic. 6. Verr. 77. Barbaros quosdam Lilybæo scitote advocatos esse operarios. Idem in Parad. 3. Utrum de bonis est quærendum, quid bajuli atque operarii, an quid homines doctissimi senserint?
Appositus ad deferenda quædam onera operarius. Cic. 6. Verr. 126.
Orator operarius. Cic. 1. de Orat. 83. Hos, quos nos oratores vocaremus, nihil esse dicebat, nisi quosdam operarios, lingua celeri & exercitata.

OPERARIA, æ. f. [ἐργάτις] Plaut. Bacch. 1. 1. 41.
Equidem tibi do hanc operam. P. at nimium pretiosa operaria.

OPERŌSUS, a, um. Adj. [ἐργατικὸς] Qui agit, & rebus gerendis operam dat, inquit Valla. Cic. de Senect. 26. Sed videtis ut senectus non modo languida atque iners non sit, verum etiam sit operosa, & semper agens aliquid & moliens. [Non liquet utrum hoc Adj. ab Opera, an ab Opere deducatur. Est enimvero Operosum, id quod Multi operis est, & Operosus, qui Multum operæ insumit, in re aliqua: ita ut utriusque etymi significationem comprehendat. Sane ut ab Onus Onerosus, sic ab Opus Operosus formatum videtur, ut Gr. ἐργώδης ab ἔργον, quod est Opus.
Operosus ejus rei quisque dicitur, in qua desudat. Ovid. 1. Fast. 101.
Disce metu posito, vates operose dierum,
Quod petis. i. e. Qui in digerendis diariis laboras.
Colonus operosus. Ovid. de Nuce, 17.
Mulier operosa capillis ornandis. Ovid. 2. Amor. 8. 1.
Mulier operosa cultibus. Ovid. 2. Amor. 10. 5.
Brachia operosa Cyclopum. Stat. 1. Theb. 217.
Operosus, passive aliquando accipitur. Ovid. 1. Met. 258.
— mundi moles operosa laboret. i. e. Quæ ab aliquo operata est: non quæ aliquid facit, ait Valla lib. 1. [Immo, In qua multum operis apparet.
Operosus, pro Efficaci ponitur. Ovid. 14. Met. 22.
Urere tentatis operosæ viribus herbæ.
Operosus, Multæ operæ, vel vehementis, inquit Valla lib. 1. Plin. lib. 18. cap. 15. Cic. 3. Q. frat. 5. Sed res operosa est, & hominis perdiligentis.
Facilis & Operosus, contraria. Plin. lib. 15. cap. 23.
Æs operosum, Magno artificio & opere fabricatum. Ovid. 3. Epist. 31.
Agri. Ovid. 2. Amor. 16. 33.
Antra. Propert. lib. 3. 2. 14.
Artes. Cic. 2. Off. 17. Itaque quæ in rebus inanimis, quæque in tractatione belluarum fiunt utiliter ad hominum vitam, artibus ea tribuuntur operosis. Stat. 5. Silv. 1. 158.
Arva. Ovid. 1. de Arte Am. 339.
Bella. Lucan. ad Pison. 21.
Carmina. Hor. 4. Carm. 2. 31.
Concursatio. Cic. de Clar. Orat. 323.
Gloria, Magna & difficilis. Ovid. 2. Epist. 33.
Labor operosus & molestus. Cic. 2. de Nat. Deor. 59.
Sepulcrum. Cic. 2. de Legib. 65. Sed post aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum, quas in Ceramico videmus, lege sanctum est, ne quis sepulcrum faceret operosius, quam quod decem homines effecerint triduo.
Spissum & operosum opus. Cic. 2. Q. frat. 23. Scribebam illa quæ dixeram πολιτικὰ, spissum sane opus & operosum.
Stamen. Ovid. 1. de Arte Am. 695.
Templa. Ovid. 15. Met. 667.
Compar. Cic. 2. de Legib. 45. Textile, nec operosius quam mulieris opus menstruum. conf. Sepulcrum supra.
Divitiæ operosiores. Hor. 3. Carm. 1. extr.
Superl. Plin. lib. 7. cap. 53. Operosissima tamen securitas mortis in M. Ofilio Hilaro ab antiquis traditur.
Operosissimus in re aliqua, Plurimum operæ & laboris in re aliqua impendens. Plin. lib. 2. cap. 5. Syria in hortis operosissima. Indeque est proverbium Græcis, Multa Syrorum olera.

OPERŌSE, Adv. [ἐργωδῶς] Laboriose, difficulter. Cic. in Orat. 149. Quod vel maxime desiderat diligentiam (est enim quasi structura quædam) nec id tamen fiet operose.
Compar. Plin. 18. 26. Dicemus mox paulo operosius. Sen. Brev. vit. cap. 9. Operosius occupati sunt.

OPEROSITAS, atis. f. Quintil. lib. 8. cap. 3. Est etiam, quæ περιεργία vocatur, supervacua, ut sic dixerim, operositas. Tertull. Cult. Fem. 2. 7. pr. V. ONEROSITAS.

OPĔROR, [ἐργάω, ἐργάζω, ἐργάζομαι] ari. In opere aliquo faciundo laborare. Plin. lib. 11. cap. 10. Adolescentiores ad opera exeunt, & supradicta convehunt, seniores intus operantur. Vet. Gloss. Operatur, ἐργάζεται.
Operari, Operam dare. Columel. lib. 12. cap. 4. Si rebus venereis fuerit operatus, vel vir, vel femina, debere eos flumine ablui.
Operari auditioni. Plin. lib. 25. cap. 2. ad finem, Sedere namque in his scholis auditioni operatos gratius erat, quam ire per solitudines, & quærere herbas alias aliis diebus anni.
Operari liberalibus studiis. Tacit. 3. Ann. 43. ubi Operari, Operam navare significat.
Operari, Nonio 12. 21. est Religiose, & cum summa veneratione sacrificiis litare vel convivari. Juven. 12. Sat. 92.
Et matutinis operatur festa lucernis. Virg. 1. Georg. 339.
— lætis operatus in herbis. V. Turneb. Adverf. 6. 9. Propert. lib. 2. 34. 2.
Cynthia jam noctes est operata decem. h. e. Sacra Isidis & festa celebravit. Erat autem Cynthia Propertii amica.
Operari superstitionibus. Liv. 10.
Operari, apud Scriptores Christianos est Eleemosynam conferre. Cyprian. de Opere & eleemos. cap. 9. & 11. Tertull. adverf. Marc. 4. 16. Ambros. de Off. 2. 16. conf. Virg. 1. Georg. 339. Desid. Herald. Digress. 2. 3. extr.

OPERANS, antis. Partic. Plin. 21. 14. Apul. 3. Met. p. 130. Elm.

OPERANTER, Adv. Cæl. Aurel. Acut. 3. 8. f. 89. Operantius mederi.

OPERĀTUS, a, um. Partic. [ἐργασθεὶς] Liv. 4. 60. Saltem acquiescere eo tempore, quo corpus addictum atque operatum Reipublicæ esset.
Juventus operata novis arvis. Virg. 3. Æn. 136.
In cute curanda plus æquo. Hor. 1. Epist. 2. 29.
Ora operata. Ovid. 6. Fast. 249.
Omnia sint operata deo. h. e. Sacrificent, sive rem divinam faciant. Tibull. lib. 2. 1. 9.
Operatus, absolute, pro Operatus sacris. Tacit. 2. Ann. 14. pr. Nox eadem lætam Germanico quietem tulit, viditque se operatum, & sanguine sacro respersa prætexta, &c. Lucret. 4. 982.
Et quibus in rebus consuerunt esse operati.
Compar. Tertull. de Anima. cap. 57. Non alia fallaciæ vis est operatior. [An Operantior? i. e. Efficacior.

Passive, Idem adverf. Hæret. cap. 29. Tot virtutes tot charismata perperam operata.

OPERATIO, ōnis. f. [ἐργία, ἐνεργία] Plin. lib. 11. cap. 24. Tertium aranearum genus, erudita operatione conspicuum.
Moveri operatione alicujus. Cic. 6. Att. 3. Hujus nebulonis operatione si Brutus moveri potest, licebit eum solus ames, me æmulum non habebis. Operatione, i. e. Turpi instigatione. Sunt tamen qui Oratione legant, alii Oberratione, vel Obiratione. Quod posterius tuetur Grævius.
Operatio, Sacrificatio. Plaut. Fragm. Ut isthæc operatio crimen explet. V. Parei Lex. Crit.

OPERĀTUS, ûs. m. Lucil. apud Non. 12. 21. Aut operatu aliquo in celebri cum æqualibus fano. Sed Mercer. habet, Operata.

OPERĀTOR, ōris. m. Firmicus lib. 3. cap. 9. Si Mercurius in hoc loco partiliter fuerit constitutus, faciet multa perpeti mala laborantes. eorum enim artes erunt, aut sordidæ, aut squalidæ, ex quibus vigiliæ perpetuæ operatoribus assigantur: quales sunt confectores coriorum, fullones, lanarii. conf. Tertull. de Cast. cap. 3. & Hieron. Epist. 156. extr.

OPERATRIX, icis. f. Tertull. de Anima, cap. 11. & 52.

OPERCULO, OPERCULUM. V. post OPERIO.

OPĔRIO, ōperui, opertum, [ἐπικαλύπτω] ire. Claudere: compositum ex Ob & Pario: sed a abjicitur. Plin. lib. 11. cap. 37. Morientibus oculus operire, rursusque in rogo patefacere, Quiritium magno ritu sacrum est.
Sopor operit oculos. Catull. de Berecynthia, 61. 37.
Ostium operire. Ter. Phorm. 5. 3. 33.
Operire, Tegere. Propert. lib. 3. 13. 35.
Atque hinuli pellis totos operibat amantes.
Fronde operire domum. Tibul. lib. 2. 1. 40.
Pellis operit latos humeros. Virg. 11. Æn. 680.
Floribus & sertis operit limina. Lucret. lib. 4. 1172.
Luctum operire, Celare, abscondere, non patefacere. Plin. 3. Epist. 16.
Nox operit terras. Virg. 4. Æn. 352.
Operibo caput, pro Operiam. Pompon. apud Non. 10. 25.
Operior, opertus sum, [ἐπικαλύπτομαι] iri. pass. Cic. 6. Verr. 118. In hac insula extrema est fons aquæ dulcis, cui nomen Arethusa est, incredibili magnitudine, plenissimus piscium: qui fluctu operiretur, nisi munitione, &c.
Arbos operitur frondibus. Ovid. 1. Fast. 153. al. Vitibus amicitur.

OPERTUS, a, um. Partic. [ἐπικεκαλυμμένος] ut, Montes operti arbore. Ovid. 5. Met. 612.
Pectus operta comis Pallas. Propert. lib. 2. 2. 6.
Opertus dedecore, & Opertus contumelia. Cic. pro Cluent. 61. Tum vero illa judicia Senatoria, non falsa invidia, sed vera atque insigni turpitudine notata, atque operta dedecore & infamia, defensioni locum nullum reliquissent. Idem 6. Verr. 111. Non importunissimas istius libidines, non vim, non contumelias, quibus operti oppressique erant, conquerebantur. Budæus.
Operti præda laquei. i. e. Occultati, tecti. Plin. in Paneg. cap. 43. extr.
Annus opertus nubibus. Ovid. 4. de Pont. 5. 5.
Bella operta tumescunt. Virg. 1. Georg. 465.
Caput opertum. Hor. 2. Serm. 3. 37.
Caput detexit. Lucan. lib. 9. 1035.
Esse operto capite. Cic. de Senect. 34. Nullo imbre, nullo frigore adduci, ut capite operto sit. De Masinissa rege.
Fores. Ovid. 2. Fast. 563.
Lectica operta latus est per oppidum, ut mortuus. Cic. 2. Philip. 106.
Nox. Stat. 10. Theb. 18.
Oculis opertis aliquid facere, ut Clausis oculis. Senec. de Benef. 4.
Ratio. Ovid. 3. Fast. 723.
Rerum opertarum patefactio. Cic. 2. de Fin. 5.
Sacra operta. Val. Flacc. 2. 440
Abditum & opertum. V. Abditum, in ABDO.
Opertum & Apertum, contraria. Plaut. Capt. 3. 3. 9.
Proferre operta. Cic. 1. de Divin. 114.
Recludere operta. Hor. 1. Epist. 5. 16.
In operto esse. Cic. in Parad. 4. V. dict. seq.

OPERTUM, i. n. [ἀπόκρυφον] Adytum. Cic. in Parad. 4. extr. Familiarissimus tuus de te privilegium tulit, ut si in opertum Bonæ deæ accessisses, exsulares. & p. p. Romæ sum, inquis. Et quidem in operto fuisti. [Forte, Equidem & in operto fuisti. Subaudiw τῆς Romæ.

OPERTE, Adv. Gell. 4. 11. Operte & symbolice.

OPERTUS, ûs. m. Macrob. 7. Saturn. cap. 9. Apul. Apol. p. 310. Elmenh. Mundissima lini seges &c. non modo indutui & amictui sanctissimis Ægyptiorum sacerdotibus, sed opertui quoque in rebus sacris usurpatur.

OPERTŪRA, æ. f. Ammian. 20. 7. Petitus balistarum ictibus & sagittarum densitate, opertura armorum abscessit innoxius.

OPERIMENTUM, i. n. [ἐπίβλημα] Quo aliquid tegitur. Cato de R. R. cap. 10. In stragula octo, pulvinos sedecim, operimenta decem, mappas tres.

OPERTŌRIUM, i. n. [σκέπασμα] Idem. Senec. Epist. 18. Ex duobus pænulis, altera stragulum, altera opertorium facta est. Sidon. 3. Epist. 12.

OPERCŬLUM, i. n. [ἐπίθεμα, ἐπίθημα, πῶμα] Instrumentum, quo vas quodvis tegitur. Cato de R. R. cap. 10. Operculum aheni unum.
Ambulatorium operculum. V. AMBULO. Plin. 8. 39.

OPERCŬLO, [πωμάζω] āre. Operculo operire. Columel. lib. 11. cap. 2. Nunc autem si sunt pleni atque operculati favi, demetendi sunt. Idem lib. 12. cap. 15. Quæ vasa confestim operculare & oblinere convenit.

OPERCULATUS, a, um. Partic. Columel. 11. 2. Operculati favi. V. dict. præced.

OPERTO, āre. frequent. Lucil. apud Fest. Sagus quem pinguis opertat.

OPERTĀNEUS, a, um. Adj. [μυστικὸς] ut, Opertanea sacra, Quæ in operto, non in aperto, nec sub dio fiebant. Plin. lib. 10. cap. 56.
Opertaneos inter Deos refert Mart. Capell. lib. 1.

OPEROR, OPEROSUS. V. OPERA, æ.

OPES, V. OPS.

O P H

OPHARUS, i. m. [Ὄφαρος] Scythiæ fluvius, in montibus Catheis nascens, & in Lagoum influens. Plin. lib. 6. cap. 8.

Digitized by Google

Opheltes, æ. m. [Ὀφέλτης] Filius Lycurgi a serpente necatus. De quo Ovid. 3. Met. 605. V. hypsipyla Stat. 2. Silv. 1. 181.

Sic & in anguiferæ ludentem gramina Lernæ
Præcisum squamis avidus bibit anguis Ophelten. Idem 4. Theb. 733.

Alius Cyzicenus apud Val. Flacc. 3. 198.

Ophěostaphyla, es. f. [ὀφιοσταφυλή] Frutex capparis. Plin. 13. 23. Al. Ophiostaphyle. q. V.

Ophiaca, orum. n. pl. [Ὀφιακά] Plin. 20. 23. Petridias ophiaca scripsit. i. e. De serpentibus libros.

Ophiades, is. f. Insula in mari Arabico. V. Diodor. 3. 3.

Ophĭas, ădis. f. [Ὀφιάς] Ophii filia, Comba. Ovid. 7. Met. 383.

Ophĭăsis, is. f. [ὀφίασις] Vitium est capitis, pueris præsertim familiare, ab occipite plerumque originem ducens, indeque usque ad aures & frontem paulatim serpens, donec utrimque fines quasi capita & cauda committantur. Unde & nomen invenit: ὄφις enim Græce, nobis serpentem sonat. Quacunque hoc malum serpit, cutis emoritur, pilus excidit, glabretaque, per extimam capitis cutem sparsa, serpentis effigiem relinquunt. V. Celsus. 6. 4.

Ophicardĕlus, i. m. Gemma est, in qua nigrum colorem binæ lineæ albæ includunt. Plin. lib. 37. cap. 10.

Ophidion, i. n. [ὀφίδιον] Pisciculus est congro similis, multo tamen minor, a serpentis figura nomen habens. Meminit ejus Plin. lib. 32. cap. ult.

Ophioctŏnon, i. n. [ὀφιοκτόνον] Herba, quæ notiore nomine Elaphoboscon appellatur: Ita dicta, quod serpentes enecare credatur. Herbariorum vulgus *Gratiam dei* appellat, teste Ruellio.

Ophiŏdamnon, i. n. [ὀφιόδαμνον] Herba est, cujus pastu cervi sese adversus serpentes muniunt. Alio nomine Elaphoboscon dicitur, hoc est cervi pabulum. V. dict. præced.

Ophiŏgĕnes, um. m. pl. [Ὀφιογενεῖς] Populi sunt in Hellesponto, qui serpentum ictus contactu levant, & manu imposita venena extrahunt corporibus. Plin. lib. 7. cap. 2. conf. 28. 3.

Ophioglosson, i. n. [ὀφιόγλωσσον] Herba a lingua serpentis sic dicta. Tabern. p. 1232.

Ophiomăchus, i. m. [ὀφιόμαχος] Locustæ genus a Græcis dicitur, quod cum serpentibus pugnet. V. Suid.

Ophīon, ŏnis. m. [Ὀφίων] socius fuit Cadmi, ex illis, qui e dentibus serpentinis nati fuerunt, ideoque & nomen habet a serpente, qui Græce ὄφις dicitur. Hinc

Ophīŏnius, a, um. Adj. [Ὀφιόνιος] Senec. Œdip. 485.

— sacer & Cithæron
Sanguine inundavit, Ophioniaque cæde. i. e. Thebana. Cadmus enim cum sociis Thebas condidit.

Ophīŏnides, æ. m. [Ὀφιονίδης] Ophionis filius Amycus. Ovid. 12. Met. 245.

Ophion, ŏnis. m. [Ὀφίων] Nomen viri proprium, qui cum Eurynome uxore, quam genuit Oceanus, ante Saturnum rerum potitus est, quem Saturnus fugavit. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 348.

— hos onerat ramos exutus Ophion. V. Janum Parrhasium.

Ophion, peculiare Sardiniæ animal. Plin. 28. 9. & 30. 15.

Ophioneus, i. m. [Ὀφιονεύς] Messeniorum vates, qui e natali die lumine captus, publice & privatim futura prædicere solitus est. Pausan. Messen. p. 121. Wech.

Ophiophăgi, orum. m. pl. [Ὀφιοφάγοι] dicti sunt Qui serpentibus vescuntur, cujus generis populos ad sinum Maris rubri memoret Plin. lib. 6. cap. 29.

Ophioscŏrŏdon, i. n. [ὀφιοσκόροδον] Frutex est, qui notiore nomine Capparis appellatur. Dioscorid. lib. 2.

Ophiostăphyla, es. f. [ὀφιοσταφυλή] Frutex est idem cum Cappari. Plin. lib. 13. cap. 23. Capparis firmioris ligni frutex, seminisque & cibi vulgati. Quidam eum cynosbaton vocant, alii ophiostaphylen.

Ophiostăphylos, i. m. [ὀφιοστάφυλος] Frutex est ex silvestrium vitium genere, quæ Vitis alba, & Græco vocabulo Ampeloleuce vocatur a Plinio lib. 23. cap. 1. Latinorum nonnulli Serpentis uvam interpretantur: itaque dictam putant, quod in Arabia, hoc fruticis genus præsentissimum venenum putetur.

Ophītæ, arum. m. pl. [Ὀφῖται] Hæretici quidam fuerunt, qui Christum sub serpentis specie colebant. Interim tamen habebant & vivum serpentem, quem venerabantur & nutriebant. V. Isidor. 8. 5.

Ophis, is. m. [ὄφις] Ornamentum manuum, Polluci lib. 5. cap. 16. a similitudine, ut opinor, serpentis dictum. Nam & Anguiculum vertit Gualtherus eodem loco. Hujus etiam meminit Nicostratus poeta Comicus, & ex eo Clemens Alexandrinus lib. 2. Pædag. cap. 12. ubi Gentianus Hervetus vertit Serpentem. Quo in loco Clemens ipse hæc etiam dicit memoratu digna: quod quemadmodum Evam serpens decepit, ita etiam alias mulieres mundus muliebris aureus, esca utens, serpentis figura, in probra impellit: nempe murænulas quasdam aureas, & serpentes ad decorem effingens.

Ophītes, is. m. [ὀφίτης] Marmoris genus, habentis maculas serpentium maculis similes. Lucan lib. 9. 717.

Quam parvis tinctus maculis Thebanus ophites. Scribit Plin. lib. 36. cap. 7. ex ophite columnas esse parvas, quod marmor sit nigricans, varium, dicaturque capitis dolores sedare, alligare serpentum ictus. Stat. 1. Silv. 5. 35.

Mæret onyx, longe queriturque exclusus ophites.

Ophiūchus, i. m. [Ὀφιοῦχος] est Signum cæleste, quod alii putant Herculem esse, alii Æsculapium. Et interpretatur Anguitenens. De quo Cic. ex Arat. lib. 2. de Nat. Deor. 109. sic scribit, Atque hæc quidem a tergo, propter caput autem Anguitenens,

Quem claro perhibent Ὀφιοῦχον nomine Graji:
Hic pressu duplici palmarum continet anguem.
Ejus & ipse manet religatus corpora toto:
Namque virum medium serpens sub pectora cingit. conf. Manil. 1. 331.

Ophiūsa, vel Ophiussa, æ. f. [Ὀφιοῦσσα] Insula olim Rhodos dicta, ut testatur Plin. lib. 5. cap. 31.

Est item Insula in mari Balearico, teste Ptolemæo, ex duabus Pithyusis minor (nam major Ebusus dicitur) propter serpentum copiam inculta: unde & Colubraria a Latinis appellatur. Plin. lib. 3. cap. 5.

Est & altera ejusdem nominis Insula, non procul a Creta, cujus etiam meminit Plin. lib. 4. cap. 12.

Ophiusa item Oppidum fuit Sarmatiæ Europææ, ad Tyram amnem, de quo idem Plin. loco jam citato.

Ophīūsius, a, um. Adj. [Ὀφιούσιος] ut, Ophiusia arva. Ovid. 10. Met. 229. i. e. Cyprus. V. Meurs. Cyprum.

Ophiūsa, æ. f. [ὀφιοῦσα] Herba est in Elephantina Æthiopiæ regione nascens, livida, difficilisque aspectu: qua pota minas terroremque serpentium animo obversari tradidit Democritus, in tantum ut mortem sibi eo metu damnati consciscant: quare & sacrilegis bibenda dari consuevit. Plin. lib. 24. cap. 17.

Ophrys, yos. f. [ὀφρύς] Herba quædam denticulato oleri similis, foliis duobus, quæ capillis nigredinem inducit. Plin. lib. 26. cap. 15. Sed lectio suspecta est.

Ophthalmia, æ. f. [ὀφθαλμία] Oculorum ægritudo, quam Celsus Lippitudinem appellat. Negat tamen Julius Pollux esse proprium aliquod oculorum vitium, sed eo verbo significari tradit Cavitatem oculorum ex corporis ægritudine [Immo de v. κοιλοφθαλμιᾶν hoc dicit lib. 4. s. 184. Ophtalmia dicitur & Piscis, qui a Plinio vocatur Oculata, 32. 7. Plaut. Capt. 4. 2. 70.

Scis bene esse, si sit unde. z. pernam atque ophthalmiam,
Horæum, scombrum & trygonum & cetum, & mollem caseum.

Ophthalmĭcus, i. m. [ὀφθαλμικός] Medicus oculorum, inquit Budæus. Martial. lib. 8. 74.

Hoplomachus nunc es, fueras ophthalmicus ante:
Fecisti medicus, quod facis hoplomachus. V. Ocularius in oculus.

Ophthalmĭca, æ. f. Herba. Tabernæm. p. 1246.

Ophyacum, i. n. Materia vitri faciendi, apud Plin. 36. 26.

O P I

Opĭcus, a, um. Adj. [ὄπικος] Sordidum, immundum, & obscænum significat. Nam (ut ait Festus) Opicum pro Obsco ponitur. Plin. lib. 29. cap. 1. sub Catonis persona ait, Nosque quoque dictitant barbaros, & spurcius nos, quam alios opicos, appellatione fœdant. De Græcis Juven. 3. Sat. 207. Opicos mures, Fœdos, & putidos dixit. Idem 6 Sat. 454.

Nec curanda viris opicæ castigat amicæ
Verba. i. e. Quæ non Latine loqueretur, sed Opice. Fuerunt autem Opici Campaniæ populi quidam a linguarum colluvie dicti, sive a serpentibus, quasi Ophici, in quibus numerabantur Baiani, Cumani, Puteolani, Neapolitani: namque urbes, Opicorum fuisse dicuntur. V. Lex. Pitisc. Tiro apud Gell. 13. 9. Ut nostri Opici putaverunt. i. e. Plebeji, rustici. conf. Gell. 11. 16.

Opicas evolvere chartas. Auson. Profess. Bordig. 23. 3.

Opicæ tegumi papyri. Idem 4. Epist. 79.

Opicus magister. Auson. Epigr. 128. 2. Hoc nomine Eunum liguritorem appellat. V. Scalig. ad Fest. & Auson. & Turneb. Advers. 10. 12. vel Lips. 5. Qu. Epist. 6.

Opiconsiva, V. ops.

Opĭfex, ficis. c. [δημιουργός, κατασκευαστής] ex Opera & Facio compositum: dicitur Artifex, sive ut sic dicam, Operator, non modo rerum, sed etiam verborum: quinetiam Opifices, Coqui, & blandarum artium sectatores appellantur. Cic. 1. Offic. 150. Opificesque omnes in sordida arte versantur. Idem pro Flac 18. Opifices & tabernarios, atque illam omnem fæcem civitatum, quid est negotii concitare? [Opifex ab Opere dicitur, ut Munifex a Munera. Gloss. Gr. Lat. Opifex, Δημιουργός, Χειροτέχνης.

Coronæ opifex. Hor. 3. Carm. 27. 30.

Fulminis trisulci deus opifex. Senec. Hippol. 2.

Operis omnis opifex. Hor. 1. Serm. 3. 122.

Persuadendi opifex, Rhetorice. Quintil. lib. 2. cap. 16.

Rerum opifex. Ovid. 1. Met. 79.

Verborum opifex ignobilis Zeno. Cic. 5. Tusc. 34. Etsi Zeno Citieus, advena quidam & ignobilis verborum opifex, insinuasse se in antiquam philosophiam videtur. Idem 7. Fam. 25. Is enim est dicendi opifex.

Apes opifices. Varro de R. R. lib. 3. cap. 16.

Opifex, ædificatorque mundi Deus. Cic. 1. de Nat. Deor. 18.

Opificium, i. n. [δημιούργημα] Opus ipsius opificis. Varro de R. R. lib. 3. cap. 16. de apibus, Nisi opificii eas neget tempus.

Opificus, a, um. Adj. Apul. Florid. 1. Exstare in opificiis operibus.

Opifĭcīna, æ. f. [δημιουργεῖον, ἐργαστήριον] pro Officina, ut ait Budæus. Plaut. Mil. 3. 3. 7.

Me ire in opus alienum, aut tibi meam operam pollicitari,
Si ea in opificina nesciam aut mala esse, aut fraudulenta. Cic. 1. Offic. 150. Nec enim quicquam ingenuum habere potest opificina. Vetus codex habet Officina. [Quod eodem redit, quum hoc ex illo contractum sit. V. in offĭcīum supra.

Opigĕna, In ops.

Opĭlio, ōnis. m. [ποιμήν] dicitur quasi Ovilio, hoc est qui oves custodit. Sunt qui Upilio, non Opilio scribant: auctoritate Prisciani, qui dicit o breve in hoc nomine esse conversam in u longum, ex litterarum affinitate. Columel. lib. 7. cap. 3. Post feturam deinde longinquæ regionis pascua petituros opilio, fere omnem sobolem pastioni reservet suburbanæ. Virg. 10. Ecl. 19.

Venit & upilio, tardi venere bubulci. Gloss. Gr. Lat. Opilio, αἰπόλος.

Opilio, inquit Festus, genus Avis est. conf. opumeula.

Opimius, Nomen gentis Ro. L. Opimius, Consul Romæ fuit, quo anno C. Gracchus seditiosis concionibus statum Reip. labefactans cæsus est. Ab hujus nomine vina Opimiana dicta sunt, quæ Opimio Consule nata sunt. Plin. lib. 14. cap. 4. L. Opimio consule, quum C. Gracchus tribunus pleb. seditionibus agitatis interemptus est, ea cæli temperies fulsit, quam cocturam vocant, solis opere, natali Urbis 634. Durantque adhuc vina ducentis fere annis, jam in speciem redacta mellis asperi: (etenim hæc natura vinis in vetustate est) nec potari per se queunt, si non pervincat aqua, usque in amaritudinem carie indomita. V. Paterc. 2. 7. & 8.

Opimiānus, a, um. Adj. Paterc. 2. 7. 5. Martial. 9. 89. Plin. 14. 4. Petron. cap. 34.

Opīmus, a, um. Adj. [πίων] Dives, pinguis: ab Opis deducitur. Festus,

Digitized by Google

Festus, Hostiæ opimæ, præcipue pingues: & Opima, magnifica & ampla. Unde spolia quoque, quæ dux populi Ro. duci hostium detraxit, opima dicuntur. Virg. 10. Æn. 449.

At spoliis ego jam raptis laudabor opimis.

Habitus corporis opimus, & Gracilitas, contraria. Cic. de Clar. Orat. 64. Habet enim certos sui studiosos, qui non tam habitus corporis opimos, quam gracilitates consectentur. De Lysia oratore loquitur. Habitus corporis opimos, i. e. Nervos quosdam orationis [Greek], seu orationem plenam roboris & nervorum.

Præda opimus vir. Cic. 3. Verr. 132. Indignum isti videri cœpit, ex tanta æde, tantoque opere, se non opimum præda, præsertim a pupillo discedere. Quasi dicas opulentum & onustum.

Rebus bonis opima regio. Lucret. lib. 1. 729. De Sicilia.

Acies opimæ, i. e. Bella in quibus spolia quærebantur opima. Stat. 4. Silv. 6. 65.

Accusatio opima. Cic. pro Flac. 81.

Ager opimus & fertilis. Cic. 2. de Lege Agrar. 49. & 50.

Arva. Virg. 2. Æn. 782.

Asia opima & fertilis. Cic. pro Lege Manil. 14. Asia vero tam opima est & fertilis, ut & ubertate agrorum, & varietate fructuum, & magnitudine pastionis, & multitudine earum rerum, quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat. Sic Opima prædia, apud Plin. lib. 8. cap. 41. pro Quæstuosis, recte Budæo.

Boves opimi. Varro 2. de R. R. cap. 1. Sic, Boves altiles, ad sacrificia publica saginati, dicuntur Opimi. Cic. 5. Tusc. 100. Ovid. 4. de Pont. 9. 50.

Albave opimorum colla ferire boum.

Cadavera. Valer. 3. Argon. 143.

Cibus. Plin. lib. 22. cap. 22.

Dapes opimæ. Virg. 3. Æn. 224.

Decus, Spolia. Curtius 3. 11. 7. Opimum decus cæso rege expetens.

Dictionis opimum quoddam & tanquam adipatæ genus. Cic. in Orat. 25. Vocat autem Opimum dicendi genus, Quod est tumidum, nimisque redundans, & quod luxuriare quodammodo videtur, & velut pingue & crassum.

Jecore opimo fartus & satiatus. Cic. 2. Tusc. 24. Ex poeta.

Membra opima. Gell. 5. 14.

Mensa opima. Sil. lib. 11. 283.

Ornamenta dicendi opima. Cic. in Brut. 271. T. Accius Pisaurensis & accurate dicebat, & satis copiose, eratque præterea doctus Hermagoræ præceptis: quibus etsi ornamenta non satis opima dicendi, tamen ut hastæ velitibus amentatæ, sic apta quædam & parata singulis causarum generibus argumenta traduntur. Non satis opima dixit, quod præcepta Hermagoræ sint exilia: sic enim de eo scribit in hoc ipso Bruto 263. C. Sicinius probabilis orator, jam vero etiam probatus, ex hac inopi ad ornandum, sed ad inveniendum expedita Hermagoræ disciplina. Ea dat rationes certas, & præcepta dicendi: quæ si minorem habent apparatum (sunt enim exilia) tamen habent ordinem, & quasdam errare in dicendo non patientes vias.

Pax. Sil. lib. 16. 685.

Pingue. Pers. 3. Sat. 32.

Præda. Hor. Epod. 10. 21.

Præda opima præclaraque. Cic. pro Rosc. Amer. 8. Curt. 5. 1. 4.

Quæstus. Plin. lib. 10. cap. 52.

Res. Hor. 1. Epist. 2. 57.

Spolia. Virg. 6. Æn. 855. Liv. 4. 20. V. supra.

Triumphus. Hor. 4. Carm. 4. 51.

Victima. Plin. lib. 10. cap. 21.

Opima (sc. Spolia) dicuntur absolute, ut Plin. Paneg. cap. 7. conf. Interpr. ad Curt. 3. 11. 7. & Sil. 10. 280.

Opimior, compar. apud Gell. lib. 5. cap. 14. Nam earum, quas venabatur feras, membra opimiora ad specum mihi suggerebat. Quasi pinguiora.

OPIME, Adv. [Greek] Abundanter & laute. Plautus Bacch. 3. 1. 6.

Omnium ad perniciem instructa domus opime atque opipare.

OPIMITAS, ātis. f. Solin. cap. 59. Nam protinus atque poma ejus ceciderint maturitate, alia protuberant: eaque tantum est opimitati mora, ut fetus decidant ante nati. De arbore Medica. conf. Ammian. 19. 22. Plaut. Asin. 2. 2. 16.

Maximas opimitates, gaudio effertissimas. Idem Capt. 4. 1. 2.

Maxumas opimitates opiperasque offers mihi.

Segetis opimitas. Symmachus in epist. ad Patruin. libri 8. 19. Quid si tibi respondisset opimitas segetis, aut vindemiæ arrisisset ubertas? H. St.

OPIMO, [Greek] āre. Pinguefacere. Columel. lib. 8. cap. 9. de alendis turturibus, Hieme tamen offæ panis vino madefactæ, sicut etiam palumbos, celerius opimant, quam ceteri cibi. Idem 8. 7. & Apul. de Mundo p. 68. Elmenh.

Tralate. Auson. Epist. 25. pr.

O qui venustos uberi facundia
Sales opimas, Tetradi.

OPIMATUS, a, um. Partic. ut, Opimata vivariis ostrea. Sidon. 8. Epist. 12. Opimatum abdomine venter. Auson. Mosell. 105.

OPINIO, ōnis. f. [Greek] est Judicium sive persuasio, quam de aliqua re habemus. i. e. Id quod de ea re sentimus. Cic. Ep. ad Octav. Quod utinam neque nostra nos opinio, neque tua fides fefellisset! i. e. Utinam non falsi essemus opinione, judicio, & persuasione, quam de te habebamus. Ibid. Quantum te, popule Romane, de me fefellit opinio? Quum autem de aliqua re dubia quæstio est, non dicimus, Hæc est mea opinio, sed Mea sententia; unde & sæpe legimus, Mea quidem sententia, i. e. Meo judicio.

Puto quasi Opinatio, ut Suspicio. H. St. Sic Optio pro Optatio; Oblivio, ab Obliviscor; Legio a Legendo; Capio, ut in composito Usucapio, a Capiendo, &c. antiqua verbalia sunt a Præs. Indic. formata. Non dubito autem, quin veteres Opino, āre. tertii ordinis verbum usurparint, ut alia similiter, quæ in desuetudinem venerunt. conf. in OPTIO.

Opinio hominum magna de aliquo. Cic. 1. Fam. 7. Magna est hominum opinio de te, magna commendatio liberalitatis.

Vulgi opinio. Cic. 3. Off. 84. Non habeo ad vulgi opinionem, quæ major utilitas, quam regnandi esse possit.

Opinio rei alicujus. Cels. lib. 1. in procem. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio certum reperire remedium non potest. [Non est τὸ Ejus cum Opinio, sed cum dictione Remedium copulandum.

Opinio & Veritas, contraria. Cic. 1. de Nat. Deor. 61. Esse deos persuaderi mihi non opinione solum, sed etiam ad veritatem plane velim.

Adversa opinio, Diversa, contraria. Plin. lib. 9. cap. 7. Qui sunt in adversa opinione.

Communis quædam hominum. Cic. 1. de Orat. 94. Et 3. de Nat. Deor. 72.

Fictæ. Cic. 2. de Nat. Deor.

Gravis & vehemens opinio, quæ per animos gentium barbarum pervaserat. Cic. pro Lege Manil. 23.

Honesta de numine deorum & mente. Cic. pro Domo, 107.

Incorrupta tua de me ut maneret, laborabam. Cic. 11. Fam. 28. pr. V. INCORRUPTUS.

Obscura. Cic. 1. de Orat. 92.

Popularis. Cic. pro Cluent. 142. Antea fuisse in illa opinione populari.

Stabilis permanet. Cic. 2. de Nat. Deor. 5.

Vanæ. Cic. 2. de Nat. Deor.

Vetus est. Cic. 6. Verr. 106

Vulgaris. Cic. 1. de Orat. 109.

Abire ad vulgi opinionem. Cic. 3. de Offic. 84. Sed emendati codd. legunt, Non habeo, ad vulgi opinionem, &c.

Accipere opinionem falsam de aliquo. V. ACCIPIO.

Adducere in opinionem aliquem. Cic. pro Cæcin. 13. In eam opinionem Cæseniam adducebat, ut mulier, &c.

In eam opinionem, fiduciamque adduxere, uti existimem. Pontanus præfatione in Ptol. sententias. H. St. statim in princ.

Afferre gravem de quopiam judicio aliquo opinionem. Cic. pro Cluent. 142.

Amittere. Cic. Att. 3. 24.

Amovere ab aliquo. Ter. And. 3. 2. 30. V. AMOVEO.

Aucupari opinionem aliorum errantem. V. AUCUPOR.

Augurari opinione. Cic. pro Muren. 65. Quantum opinione auguror. V. AUGUROR.

Comprehendere mente, & Remittere opinionem, contraria. Cic. pro Cluent. 4. Deinde si quam opinionem jam vestris mentibus comprehendistis, si eam ratio convellet, si ratio labefactabit, si denique veritas extorquebit, ne repugnetis: eamque animis vestris aut lubentibus aut æquis remittatis.

Concipere. V. CONCIPIO.

Confirmare. V. CONFIRMO.

Convaluit opinio vetus longo jam tempore. V. CONVALEO.

Crescit quotidie, & est omnium, opinio de diis immortalibus. Cic. 3. de Nat. Deor. 11.

Delet dies commenta opinionum. Cic. 2. de Nat. Deor. 5.

Deponere opinionem. Cic. pro Cluent. 142.

Detrahere, & Confirmare opinionem, contraria. Quintil. lib. 4. cap. 1.

Dicere ex communi quadam hominum opinione. Cic. 1. de Orat. 94.

Differre suas opiniones. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Dissipere ad opinionem. Cic. 14. Att.

Discedere in opinionem. Cic. 6. Fam. 14.

Duci non re, sed opinione. Cic. pro Muren. 65.

Evellere opinionem. Cic. pro Cluent. 4. Evellam ex animis hominum tantam opinionem, tam penitus insitam, tam vetustam?

Exiit opinio. Suet. Neron. cap. 53.

Exarbuisse videmus fictas atque vanas opiniones diuturnitate. Cic. 2. de Nat. Deor. 5.

Fert ut opinio mea. Cic. 6. Verr. 23. Per triennium soli non modo in Sicilia, verum, ut opinio mea fert, his quidem in temporibus in omni orbe terrarum, vacui, expertes soluti ac liberi fuerunt ab omni sumptu, molestia, munere. Ibid. 7. 185. Te Latona, & Apollo, & Diana, quorum iste Deli non fanum, sed, ut hominum opinio & religio fert, sedem antiquam, divinumque domicilium nocturno latrocinio atque impetu compilavit.

Habere opinionem. Cic. 1. de Divin. 70. Credo Romulum, qui Urbem auspicato condidit, habuisse opinionem, esse in providendis rebus augurandi scientiam.

Integritatis alicujus opinionem habere. Cic. 7. Att. 8.

Habere opinionem de aliquo. Cic. de Amicit. 30. Ille vicissim opinione fortasse nonnulla, quam de meis moribus habebat, me dilexit.

Habere falsam de se opinionem. Quintil. lib. 2. cap. 17.

Imbibere animo opinionem. Cic. 2. Verr. 42. An iste unquam de se bonam spem habuisset, nisi de vobis malam opinionem animo imbibisset?

Imbuit opinio deorum mentem alicujus. V. IMBUO.

Incidere in opinionem. V. INCIDO.

Inficere opinionem pravitate. V. INFICIO.

Inferere novas opiniones, & evellere insitas. Cic. in Orat. 97.

Insita penitus opinio & vetusta. V. INSERO, sēvi.

Inveteravit opinio. V. Permanet p. p. & INVETERO.

Labi ad opinionem aliquam. V. LABOR, ĕris.

Levare aliquem opinione quapiam. Cic. de Amic. 72. V. Levo, in LEVIS.

Minuere aliquam opinionem. Cic. 2. de Orat. 210.

Movere quempiam ex opinione aliqua. V. MOVEO.

Niti majorum opinione. V. NITOR, ĕris.

Obsistere opinionibus. V. OBSISTO.

Opplevit opinio hæc totam Græciam. Cic. 2. de Nat. Deor. 63. Vetus hæc opinio Græciam opplevit, scilicet exsectum esse Cælum a filio Saturno.

Penetrare ad sensum opinionemque judicis. Cic. in Partit. 103.

Permanet. ut, Non tam stabilis opinio permaneret, nec confirmaretur diuturnitate temporis, nec una cum sæculis ætatibusque hominum inveterare potuisset. Cic. 2. de Nat. Deor. 5.

Pervasit opinio per animos hominum. Cic. pro Lege Manil. 23. Erat etiam alia gravis atque vehemens opinio, quæ per animos gentium barbarorum pervaserat.

Pugnare ratione contra communem opinionem. Cic. 3. de Nat. Deor. 72.

Perspectæ, planeque cognitæ, atque ab opinionis arbitrio remotæ res. Cic. 1. de Orat. 108.

Refellere pueriles opiniones rectissimis rationibus. Auctor ad Heren. lib. 2.

Sum. ut, Opinio est. Cic. 9. Att. 9. In his locis opinio est, conjectura magis

Digitized by Google

magis quam nuncio aut litteris, Cæsarem Formiis ad xi Calend. April. fore.

Vetus est hæc opinio, quæ constat ex antiquissimis Græcorum litteris atque monumentis. Cic. 6. Verr. 106.

Est ejus opinionis. Columel. lib. 6. cap. 12.

In ea opinione fui, qua reliqui omnes. Cic. 8. Att. 15.

In opinione dubia rem esse, & in præsentia atque ante oculos, contraria. Cic. pro Domo, 11. Res erat non in opinione dubia, sed in præsentia atque ante oculos proposito periculo.

Sententiæ & opinionis alicujus participem esse. Cic. 1. de Orat. 172.

Tradere diversas opiniones. Quintil. lib. 3. cap. 1.

Venit in opinionem utrisque, signum a classiariis regiis datum. Nepos. Milt. cap. 7. i. e. Opinari cœperunt.

Opinio, Suspicio. Varro Eumenidibus apud Non. 4. 329. Qui omnes me bilem atram agitare clamitantes, opinionem mihi insaniæ meæ confirmant. Terent. Heaut. 2. 2. 3.

Concurrunt multæ opiniones, quæ mihi animum exaugeant. Cic. 3. Offic. 11. Qui primum hæc natura cohærentia opinione distraxissent. Ex Nonio 4. 329.

Opinio, Spes, opinatio: ut ait Nonius l. c. Cic. ad Cæsarem Juniorem, Posthac quod voles a me fieri scribito, vincam opinionem tuam. h. e. Diligentior ero quam tu opinaris.

Contra opinionem, & Præter opinionem. Cic. 4. Verr. 182. Sane homini præter opinionem improviso incidi. Idem pro Rosc. Amer. 45. Contraque opiniones omnium.

Omnium opinione, Ut omnes existimant, & credunt. Cic. 2. Verr. 2. Homo vita atque factis omnium jam opinione damnatus: pecuniæ magnitudine sua spe ac prædicatione absolutus.

Opinione celerius. Cic. 12. Fam. 15. Quamobrem opinione celerius confido sceleratissimum latronem pœnas daturum. Subaudi Hominum.

Celerius opinione venturus dicitur. Cic. 14. Fam. 23.

Gratius opinione tua. Cic. 10. Fam. 31. Quod familiarem meum in tuorum numero habes, opinione tua mihi gratius est.

Melius opinione. Plaut. Casin. 2. 5. 30.

Opinione melius res tibi habeat tua,
Si hoc impetramus, ut ego cum Casina cubem.

Prius tua opinione hic adero, bonum animum habe. Plaut. Amph 1. 3. 41.

Pulchrior opinione alicujus. Plaut. Mil. 4, 6. 23.

Dubia. Cic. pro Domo 11.

Afferre opinionem alicui. Cic. 2. de Offic. 46. Opinionem afferunt populo, eorum similes fore.

Fallere opinionem alicujus. Cic. 2. Fam. 6. Non fallam opinionem tuam.

Respondeat opinioni hominum tua virtus. Cic. 2. Fam. 1.

Superare omnium opiniones. Cic. 5. Att. 15.

Vincere opinionem omnium. Cic. 4. Acad. 1. Non modo opinionem vicit omnium, quæ de virtute ejus erat, sed etiam gloriam superiorum.

Opinio, Fama, existimatio hominum de aliquo. Cic. ad Cæsarem Juniorem, Erat opinio bona de Planco, bona de Lepido. Ex Nonio 4. 329.

Opinio & Existimatio. Cic. Anteq. iret in exsil. 23. Ea maneat opinio & existimatio, quæ virtute parta, non quæ infelicitate illata est.

Virtutis opinio, h. e. Existimatio. Cic. de Amicit. 37. Quum conciliatrix amicitiæ virtutis opinio fuerit, difficile est amicitiam manere, si a virtute defecerimus. Ibidem 98. Ego autem non de virtute nunc loquor, sed de virtutis opinione.

Ut opinio est de cujusque moribus, ita quid ab eo factum, & non factum sit, existimari potest. Cic. pro Cluent. 70.

Opinio studii & suspicio artificii. Cic. 2. de Orat. 156. Opinionem istorum studiorum, & suspicionem artificii apud eos, qui res judicent, oratori adversariam esse arbitror.

Æterna, aut certe diuturna valet in eo opinio tarditatis. Cic. 1. de Orat. 125.

Bona opinio homini tutior pecunia est. Publ. Mim. v. 89. Al. Hominum Diuturna. V. Æterna supra.

Optimæ opinionis viri, i. e. Famæ. Gaius JCt. l. 9. Dig. Test. quemadm. aperiantur.

Affert & ista res opinionem. Quintil. lib. 2. cap. 12.

Augere timoris. Cæs. de Bell. Gall. 5. 57. V. AUGEO.

Capere opinionem vetustatis & virtutis. Cæs. de Bell. Gall. 8. 8. V. CAPIO.

Duplicatur opinio de aliquo. Cic. 16. Fam. 21.

Edita in vulgus opinio. Cæs. 3. Bell. Civil. 29.

Excellens opinione fortuna cum laboribus & miseriis permista esse videtur. Cic. 2. de Orat. 210.

Faciebat Lentulus multo majorem opinionem dicendi actione, quam quanta in eo facultas erat. Cic. de Clar. Orat. 234.

Habet maximam opinionem virtutis hæc civitas in Gallia. Cæs. 7. Bell. Gall. 59.

Inflari opinione. Cic. 1. Off. 91. Al. Opinionibus. [An Opinione sui?

Irrepere in opinionem gratiæ. Cic. de Arusp. Resp. 52.

Laborare opinione arrogantiæ. Quintil. lib. 4. cap. 1.

Nascens opinio. V. NASCOR.

Obtinere summam in scholis. Quintil. lib. 10. cap. 5. p. 945. Burm.

Percrebuit opinio omnium sermone. Cic. 2. Verr. 1.

Præbere opinionem timoris. Cæs. 3. de Bell. Gall. cap. 17.

Tenere opinionem hominum. Cæs. 3. Bell. Civil. 56. extr. Pompejus autem, ut famam & opinionem hominum teneret, &c.

Valet æterna aut certe diuturna opinio tarditatis in eo, cujus in dicendo aliquid reprehensum est. Cic. 1. de Orat. 125.

Venerat in eam opinionem Cassius, quæ diripuisset ipse, ut viderentur ab hoste vastata, finxisse bellum. Cic. 8. Fam. 10. i. e. Ita de eo opinari cœperant.

OPINIUNCULA, æ. f. Salvian. Massil. lib 4. Si profutura ea tibimet vel tenui opiniuncula judicares.

OPINIOSUS, a, um. Adj. [δοξαστικός] Tertull. adv. Marc. 4. 35. Si cui tam opiniosus videbitur.

Superl. [δοξαστικώτατος] Cic. 4. Acad. 141. Quid duo vel principes dialecticorum Antipater & Archidemus, opiniosissimi homines, nonne multis in rebus dissentiunt?

OPINUS, a, um. Adj. unde NECOPINUS. Ovid. 1. Met. 224.

OPINOR. [δοκέω, οἴομαι, ὑπολαμβάνω] ari. Putare, suspicari, opinionem habere. Donatus, Quæ opinamur, putamus: quæ putamus, incerta sunt. Ter. And. 2. 2. 29.

— num videntur convenire hæc nuptiis?
Non opinor, Dave. D. opinor, narras? non recte accipis. Cic. 4. Acad. 67. Sapientem nihil opinari. i. e. Nunquam assentiri rei, vel falsæ, vel incognitæ.

Nihil sine ratione opinari. Cic. 2. de Divin. 85.

Falso multa in vita homines opinantur. Cic. pro Domo 105.

Ut opinor. Cic. de Clar. Orat. 131. Doctus etiam Græcis T. Albucius, vel potius pæne Græcus. Loquor, ut opinor: sed licet ex orationibus judicare.

Opinetur de his, ut libitum cuique fuerit. Plin. lib. 28. cap. 2. Quapropter de his, ut libitum cuique fuerit, opinetur.

De vobis Senatus opinatur non secus ac de teterrimis hostibus. Cic. in Pison. 45.

Opinari Suet. pro Dicere usus est; ut Aug. cap. 5. Cum Æmilio inter cetera crimina vel maxime objiceretur, quod male opinari de Cæsare soleret. V. Casaub. Idem Calig. cap. 27. Nec omnes (interfecit) gravibus ex causis, verum male de munere suo opinatos.

OPINO, are. pro Opinor. Ennius, Tacere opino esse optimum. V. plura exempla apud Non. 7. 59.

Parvum opinatu. Plin. lib. 29. cap. 1.

OPINANS, antis. Partic. Suet. Aug. cap. 67. pr. Cosmum servum, gravissime de se opinantem, non ultra quam compedibus coercuit. [Lego Opinatum. Hinc

NECOPINANS, antis. Phædr. 5. 7. 8.

Dum pegma rapitur, concidit casu gravi
Necopinans, & sinistram fregit tibiam. Lucret. 3. 973. Necopinanti mors ad caput adstitit. conf. Idem 5. 775. & 1319. [Rectius tamen divise scribitur Nec opinans, præsertim ubi distinguit τὸ nec, ut in subjecto Cic. exemplo. Nam in ceteris pro Non ponitur, & privativæ videtur locum particulæ tenere. V. NEC conj.

NECOPINANTER, Adv. [ἀπροσδοκήτως] Vet. Gloss.

OPINATUS, a, um. Partic. passive. Cic. 4. Tusc. 11. Partes perturbationum volunt ex duobus opinatis bonis nasci, & ex duobus opinatis malis. Opinatos Ennius apud Gell. 11. 4. dixit, quos Euripides δοκοῦντας vocat. Sic & ipse Gell. Opinatissimos auctores vocat, Qui in magna sunt existimatione & fama. V. Alciat. Parerg. 8. 12. & Savaron. ad Sidon. Epist. 1. 5. Ita Florus 2. 7. 8. Rhodos, opinatissima insula, & totius Asiæ insularum metropolis.

NECOPINATUS, a, um. Adj. Cic. 1. Acad. 29. Nonnunquam quidem eandem fortunam, quod efficiat multa improvisa hæc, necopinata nobis, propter obscuritatem ignorationemque causarum. Liv. 26. 51. extr. Necopinato adventu, ac prope furto unius diei urbem unam Hispaniæ interceptam. Idem 27. 33. extr. In necopinatam fraudem lapsos esse. Idem 33. 7. Ubi primus terror ab necopinato visu consedit. Et 39. 49. Vix sibimetipsis, præ necopinato gaudio, credentes.

NECOPINATO, adverbialiter positum, pro Inopinanter, ex improviso. Liv. 3. 15. Propiusque aliud novum malum necopinato exortum est.

Ex necopinato. Liv. 4. 27. Unde ex necopinato aversum hostem invadat.

OPINATIO, onis. f. [δόξασμα] h. e. Assensio, inquit Cic. 4. Acad 78. Herculis quendam laborem exantlatum a Carneade, quod ut feram & immanem belluam, sic ex animis nostris assensionem, id est opinationem & temeritatem extraxisset. Idem 4. Tusc. 26. Opinationem autem quam in omnes definitiones superiores inclusimus, volunt esse imbecillam assensionem. Val. Max. 1. 8. extr. Sophista ineptæ & mordacis opinationis. conf. Arnob. 3. & 7. & Cæl. Aurel. Acut. 2. 9. 55.

OPINATUS, ûs. m. Lucret. lib. 4. 467.

— pars horum maxima fallit
Propter opinatus animi. i. e. Opinationes animi, quæ falsæ possunt esse. conf. Plin. in OPINO.

OPINATOR, oris. m. [δοξαστής] Qui multum opinatur. Cic. 4. Acad. 66. Ego vero ipse & magnus quidem sum opinator.

Opinatores erant Milites, qui præerant annonæ. V. Lex. Pitisc.

OPINABILIS, e. Adj. [δοξαστός] Quod opinione concipi potest. Cic. 1. Acad. 31. Itaque hanc omnem partem rerum opinabilem appellabant. Idem 4. Tusc. 74. Est illud quod in omni perturbatione dicitur demonstrandum, nullam esse nisi opinabilem, nisi judicio susceptam, nisi voluntariam.

OPIPARUS, a, um. Adj. [πολυτελής] Quod est magnarum opum. Plaut. Pers. 4. 4. 1.

Satin' Athenæ tibi visæ fortunatæ atque opiparæ? Idem Capt. 4. 1. 6.

Juppiter supreme, servas me, measque auges opes,
Maxumas optumitates opiparasque offers mihi. Idem Mil. 1. 2. 29. & Pers. 1. 1. 4. Sunt qui Oppiparus scribunt littera geminata.

OPIPARE. Adv. [πολυτελῶς] Abundanter. Cic. 13. Att. 50. Itaque & edit & bibit ἀδεῶς, & jucunde, opipare sane & apparate. Idem 3. Off. 58. Opipare a Pythio apparatum convivium. conf. Sen. de Mort. Claud. & Plaut. Bacch. 3. 1. 6.

Opiperus per e apud Pontanum non uno in loco. ut p. 268. de Conviventia, & 327. Caruna opipera. 329. H. St. V. Scalig. ad lib. 2. Varr. de R. R. pr.

OPIPARIS, e. Adj. Idem. ut. Opipares cibi. Apul. 2. Miles.

OPIS, V. OPS.

OPIS, [Ὦπις] Nympha comes Dianæ. Virg. 11. Æn. 836.

Opis ad æthereum pennis aufertur Olympum. V. Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 22. & Claud. de Laud. Stil. 3. 254. conf. OPS, ŏpis.

OPIS, is. f. Civitas juxta quam Tigris profluit, & mare Rubrum ingreditur, teste Herodoto lib. primo.

OPISCUS, i. m. Qui in utero matris geminus conceptus, altero abortu ejecto, incolumis editus est. Probus de Prænomine. [Immo Vopiscus.

OPISTHOCREPIDES, um. f. pl. [ὀπισθοκρηπῖδες] Genus calceamentorum muliebrium, de quibus Pollux cap. 22. lib. 7. non semel. V. supra DIBAPOOIA, & mox OPISTHOSPHENDONE.

OPISTHOCOMÆ, arum. m. pl. [Ὀπισθόκομοι] teste Polluce lib. 2. cap. 3. Eubœæ populi dicti sunt, qui crines habebant versus tergum reflexos. V. seq. dict.

OPISTHOGRAPHUS, i. [ὀπισθόγραφος] aliquando adj. aliquando subst. Volumen quod etiam in tergo scriptum est. Fit enim ab ὄπισθεν, id est retro: & γράφω, scribo. Plin. 3. Epist. 5. Hac intentione tot ista volumina peregit, electorumque commentarios centum sexaginta mihi reliquit, opisthographos quidem, & minutissime scriptos. Hermolaus, Opisthographi non specie libellari, vel voluminis, & habiles torqueri, a tergo videntur appellati: quoniam utraque pagina scripti essent, adversa & aversa, minutis litteris, & lituris pleni: e quo fortasse litorarios Ausonius poeta eos dixerit. Scio quosdam Opisthographum accipere pro eo, quod ita scriptum est, ut legi postea non possit, nisi librariis describendum mandetur. Dicat aliquis & pro charta deletili sive palimpsesto posse capi: quia Ulpianus de bonorum secundum tabulas possessione disserens, in l. Chartæ. D. de Bonor. possess. secundum tab. Chartæ, inquit, appellatio etiam ad novam chartam refertur, & ad deletitiam. Proinde etsi in opisthographo quis testatus sit, hinc peti potest bonorum possessio. Mihi e tergo id nomen tractum placet, ut probem qui sic interpretantur in Juvenale 1. Sat 6

Scriptus & in tergo, necdum finitus Orestes. Ad eandem formam Opisthocomæ dicebantur Euboici, qui comam, ut ait Pollux, per terga fusam alerent: sicut Acrocomæ Thraces, qui comas in frontem muliebriter demitterent. In præliis quoque Opisthophylacas vocabant qui terga custodiebant. Ejusdem sunt originis & Opisthodomos: ita dicebatur locus e tergo arcis Atheniensium, & Opisthocrepides, calceamentum quoddam femineum: sicut ornamentum quoque capitis earum, Opisthosphendone. Hactenus Barbarus.

Opisthographæ, pl. v. etiam appellabantur ex Chartæ, quibus litteræ integebantur, quia a tergo inscriptæ declarabant ad quem mitterentur. Solebant enim veteres epistolas in tabulis seu chartis conscribere, easque alia charta, quæ plerumque erat intus exarata, operire: deinde lino obligare: postremo obsignare. Huc respexit Horatius, quum ad librum suum sic scribit, lib. 1. Epist. 20. 13.

Aut fugies Uticam, aut vinctus mitteris Ilerdam. significat enim homines ex libro suo integumenta litterarum facturos. Sciendum autem est libros veterum una tantum ex parte fuisse exaratos: idcircoque volumina dicebantur, quia in unum convolvebantur. Itaque ex eis opisthographa facere licebat, quod non item ex nostris licet. Lambin. conf. Jos. Scalig. Animad. in Guillandin. Comm. de Papyro p. 45. Is. Voss. ad Catull. p. 51. seqq.

OPISTHOSPHENDONE, es. f. [ὀπισθοσφενδόνη] Ornamentum quoddam muliebre apud Pollucem lib. 5. cap. 6. ex Aristophane: & iterum lib. 7. cap. 22. In priori loco Redimiculum vertit Gualtherus, in posteriori Fundam.

OPISTHOTONUS, i. m. [ὀπισθότονος] Morbus cervicis, qui quodam rigore nervorum caput scapulis adnectit, ut ait Celsus lib. 4. cap. 6. pr. V. Galen. & Plin. 28. 12. & 24. 12.

OPISTHOTONICUS, a, um. Adj. [ὀπισθοτονικός] Qui rigore ejusmodi cervicis inflexibili laborat. Plin. lib. 20. cap. 18. Sanat & vertigines, tremulos, opisthotonicos, lienes, lumbos, perfrictiones. De saxogeno.

OPISTHOTONIA, æ. f. Idem quod Opisthotonus. Cæl. Aurel. Acut. 3. 6. 61.

OPITER, ĕris vel tris. dicitur, Cujus pater avo vivo mortuus est: sic dictus quod obitu patris genitus sit: aut quod avum post patrem habeat, id est pro patre. Festus. conf. Quintil. 1. 4. Libell. de Nominib. Vel. Max. subject. & Lex. Pitisc.

OPITERGIUM, i. n. [Ὀπιτέργιον] Venetiæ mediterraneæ oppidum, etiam hodie nomen retinens, vulgo *Oderzo*, cujus meminerunt Plin. lib. 3. cap. 19. & Ptolem. lib. 3. cap. 1.

OPITERGINUS, a, um. Adj. [Ὀπιτεργῖνος] Adj. ab Opitergio Carnorum oppido. ut,

Ratis Opitergina. Quintil. lib. 3. cap. 8. conf. Flor. 4. 2. 33. & Lucan. 4. 462.

OPITES, is. m. Argivi viri proprium, quem Hector in bello Trojano interfecit.

OPITŬLOR, [ἀλέξω] ări. depon. Adjuvare, subvenire: ab Ope & Tollendo, id est ferendo. Ter. And. 1. 3. 5.

Si illum relinquo, ejus vitæ timeo: sin opitulor, hujus minas.

Subvenire & opitulari patriæ. Cic. 1. Off. 49.

Permulta ad dicendum opitulati sunt præceptores. Cic. 2. de Invent. 7.

Opitulari contra. Plin. lib. 28. cap. 8. E dorso medullam adalligatam contra vanas species opitulari.

Sonitibus opitulari poteram. Cic. 4. Fam. 13.

Ire amanti opitulatum. Plaut. Mil. 3. 1. 26.

OPITŬLO, āre. Liv. Andr. apud Non. 7. 61. Da mihi hasce opes, quas peto, quas precor: corrige, opitula.

OPITULĀTIO, ōnis. f. Ulpian. lib. 1. D. de minor. XXV. ann. conf. Arnob. lib. 4.

OPITULĀTUS, ūs. m. Fulgent. Mythol. 3. Ejus opitulatu cuncta germinum adolescit nativitas.

OPITULĀTOR, ōris. m. Apul. Florid. 3. Sodalis opitulator.

OPITŬLUS, i. m. [ἀλεξίκακος] dictus est Juppiter, quasi opis lator: & propria in rebus dubiis & malis dicitur. Festus.

Antiqui Jovem cognomento Opitulum venerantur, ab eo quod indigentibus opem ferret. Beroald. in Suet. ex Augustino lib. 7. de Civitate Dei. H. St. Puto veteres Opitulus, a, um. Adj. usurpasse, & inde verbum formasse Opitulor.

OPIUM, i. n. [ὄπιον, μηκώνιον, ὀπός] Succus ex papavere manans inspissatus. Plin. lib. 20. cap. 18. Succus papaveris largus densatur, & in pastillos tritus in umbra siccatur, non vi soporifera modo, verum, si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum, opium vocant.

O P O

OPOBALSĂMUM, i. n. [ὀποβάλσαμον] Succus balsami, ab ὀπός, ὀποῦ, id est succus. Plin. lib. 12 cap. 25. Succus e plaga manat, quem opobalsamum vocant, eximiæ suavitatis, sed tenui gutta: ploratu lanis parva colligitur in cornua. Martial. lib. 11. 9.

Lassa quod æterni spirant opobalsama drauci.

Candida felices sudant opobalsama virgæ. Stat. 3. Silv. 2. 141.

Hirsuto spirant opobalsama collo. Juven. 2. Sat. 41.

OPOCARPATHON, i. n. [ὀποκάρπαθον] Succus carpathi, quem Plin. lib. 28. cap. 10. connumerat inter venena.

OPŎPĂNAX, ăcis. f. [ὀποπάναξ] Succus panacis herbæ, quæ omnes morbos sanare dicitur. Plin lib. 20. cap. 24. V. PANAX.

OPŌRĬCE, es. f. [ὀπωρική] Medicamentum nobile: de quo Plin. lib. 4. cap. 14. Unum etiamnum arborum medicinis debetur nobile medicamentum, quod oporicen vocant. Nomen habet, inquit Hermolaus, ἀπὸ τῆς ὀπώρας hoc est e pomis arborumque fructibus.

OPŌRĪNUS, a, um. Adj. [ὀπωρινός] Idem quod Latine Autumnalis. Martial. lib. 9. 13.

Si daret Autumnus mihi nomen, Oporinos essem. Siquidem ὀπώρα Græcis, Autumnum significat Latinis.

OPŌRŎTHĒCA, æ. f. [ὀπωροθήκη] Locus ubi Autumnales fructus servantur. Varr. 1. de R. R. cap. 59. Et ideo oporothecas qui faciunt, ad Aquilonem ut fenestras habeant, atque ut aere perflentur, curant. ὀπώρα, pomum, sive omnis fructus mollioris corticis.

OPORTET, ŏportebat, oportuit. Impers. [δεῖ, χρή] V. Vallam 3. 49. Oportuit esse. Plaut. Cas. 4. 1. 8.

Properate, cœnam jam esse coctam oportuit. Cic. pro Corn. Balb. 8. Nunc vero quid dicitur? quid ait accusator? fecisse Pompejum, quod ei facere non licuerit: quod gravius est, quam si id factum ab eo diceret, quod non oportuisset: est enim aliquod quod non oporteat, etiamsi licet; quicquid vero non licet, certe non oportet.

Pascere oportet oves. Virg. 6. Ecl. 5.

Nequid fiat secus quam volumus, quamque oportet. Cic. 6. Att. 2.

Benevolentia & caritate civium septum esse oportet, non armis. Cic. 1. Philipp. 112.

Oportet, conjicientis. Plaut. Pœn. 5. 2. 70.

Servum hercle te esse oportet & nequam & malum,
Hominem peregrinum & advenam qui irrideas.

Oportuit factum, & Oportuit esse factum. Ter. And. 1. 5. 5. Nonne prius communicatum oportuit? h. e. Nonne id prius debuit communicare mecum? Cic. 1. in Catil. 5. Hoc quod jam pridem factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor ut faciam. Ex Budæo. Sic Ter. Heaut. 1. 2. 26. Mansum oportuit Ibid. 2. 2. 6. Non oportuit relictas. Et Adelph. 2. 2. 6. Adolescenti morem gestum oportuit.

Sic conjunctivo præmisso usurpatur. Columel. præf. lib. 1. Sit oportet naturæ sagacissimus. Sen. Epist. 6. In rem præsentem venias oportet.

Infinitivo item omisso usurpare videtur. Cic. Parad. 3. 2. Quicquid non oportet, scelus esse, quicquid non licet, nefas putare debemus. Flor. 3. 20. 14. Quod sub gladiatore duce oportuit. [Subaudi Fieri.

Oportet, & Necesse est, non idem. Quintil. lib. 1. cap. 1. Dein ut repetitis altius causis diligentissime ostenderet, quam id quod erat in matrem dicturus, non oporteret modo fieri, sed etiam necesse esset.

Oportet & Opus est. Cic. 4. Att. 6. Ego vero, qui si loquor de Republica quod oportet, insanus: si quod opus est, servus existimor: si taceo, &c.

Oportere & Decere in quo differant, declarat Cic. in Orat. 74. Oportere perfectionem declarat officii, quo & semper utendum est, & omnibus. Decere quasi aptum esse, consentaneumque tempori & personæ.

Oportet, personale aliquando reperitur. Ter. Heaut. 3. 2. 25. Hæc facta ab illo oportebant, Syre. Quintil. lib 8. proœm. Disertis satis putat dicere quæ oporteant. Burm. p. 660. Oporteat. conf. Ter. And. 3. 1. 1.

O P P

OPPANGO, pēgi, pactum, [προσπήγνυμι] ĕre. Affigere, conjungere. Oppangere savium. Plaut. Curc. 1. 1. 59.

OPPECTO, ĕre. De cibis, Plaut. Pers. 1. 3. 30.

Nam nimio melius oppectuntur frigida. i. e. Digitis vel dentibus, quasi pectine, carpuntur.

OPPEXUS, ūs. m. Apul. Met. 11. p. 261. Elmenh. Quæ pectines eburneos ferentes, gestu brachiorum, flexuque digitorum ornatum atque oppexum crinium regalium fingerent.

OPPĒDO, [προσπέρδω] ĕre. Dissentire & adversari, vel contemnere, ut exponit Acron. Hor. 1. Serm. 9. 70. —vin' tu

Curtis Judæis oppedere? Lambinus, Irridere, ac pro nihilo putare. Oppedere enim est, ventris crepitum in alterius odium & contumeliam edere, quod dicunt Græci προσπέρδειν, & ἀντιπέρδειν.

OPPĔRIOR, īris, pertus sum, [προσδέχομαι] īri. depon. Exspectare. Ter. Adelph. 3. 3. 92.

Opperiar hominem hic, ut salutem & colloquar. Idem Phorm. 3. 2. 29.

Si non tum dedero, unam præterea horam ne oppertus sies. Hor. 1. Epist 2. 71.

Nec tardum opperior, nec præcedentibus insto.

Juvenes opperiuntur, dum residant aquæ. Ovid. 9. Met. 95.

Hostem magnanimum opperiens. Virg. 10. Æn. 771. Idem 1. 458.

Tempus opperiri. Sil. lib. 5. 85.

Stetit opperiens virginem. Valer. 3. Argon. 391.

Opperitus sum, apud Plaut. Most. 3. 2. 101.

Seni non otium erat, id sum opperitus.

OPPESSULO, āre. Unde

OPPESSULĀTUS, a, um. Partic. Clausus, pessulis obfirmatus. Plaut. Amph. suppos. Herus, salutatos oppessulatas ante foreis graditur. Petron. cap. 97. Oppessulatæ fores. conf. Apul. Met. 9.

Ammian. Marcellin. in Valente & Gratiano, Quum enim oppessulatas januas perrumpere conati qui sequuti sunt. p. 515. 37. Francf. Quod si non exstaret hic Plauti locus, putaret aliquis esse ab illo novatum. H. St. Desiderabatur hic locus in ed. Lugd.

OPPĔTO, īvi vel ii, ītum, [ἀποθνήσκω, ὑπομένω] ĕre. Mori; accusativum habet expressum, aut subauditum. Virg. 1. Æn. 98.

—ô terque quaterque beati,
Queis ante ora Patrum Trojæ sub mœnibus altis
Contigit oppetere. Quidam Oppetere, pro Mori deductum putant ab Ob & Peto: quod qui antiquitus strenui & fortes moriebantur, præcipue in bello, terram ore mordebant & petebant, ut minus dura viro forti vox audiretur; unde Virg. 11. Æn. 418.

—terram simul ore momordit. h. e. Oppetiit.

Mortem oppetere, Idem. Cic. 1. de Divin. 36. Æquius esse censuit se maturam oppetere mortem. conf. APPETO.

Mortem millies oppetere. V. MILLE. conf. Curt. 7. 10. 5.

Pestem oppetere, Idem. Cic. 2. Tusc. 38.

Prius quam oppeto malam pestem mandatam hostili manu.

Mors

Mors oppetita. Cic. 1. Tusc. 116. Claræ vero mortes pro patria oppetitæ non solum gloriosæ rhetoribus, sed etiam beatæ videri solent.

OPPEXUS. V. paulo ante. OPPECTO.

OPPIA. V. OPPIUS.

OPPIĀNUS, i. m. [Ὀππιανός] Poeta fuit, patre Agesilao, matre Zenodota, genere a Zerbo Ciliciæ civitate. Scripsit ἁλιευτικὰ & κυνηγετικὰ elegantissimis versibus, quæ Antonino Imperatori Severi filio obtulit, non sine doctrinæ suæ maxima commendatione. Obiit Zerbi sæviente illic pestilentia.

OPPĪCO, [πισσόω] āre. Idem quod Picare significat: hoc est pice illinere, quod genus picationis fieri antiquitus solebat in doliis vel cadis vinariis ne perfluerent. Cato R.R. cap. 120. Mustum si voles totum annum habere, in amphoram mustum indito, & corticem oppicato.

OPPĬDO, Adv. V. post OPPIDUM.

OPPĬDUM, i. n. [πόλις, ἄστυ, ἐπιτείχισμα] proprie est Omnis urbs præter Romam, quæ peculiari nomine Urbs vocari cœpta, fecit ut ceteræ urbes vocarentur Oppida: ut innuit Varro de L. L. 4. 32. V. Vallam. 4. 20. Unde apud Plautum Oppidum & Urbem indifferenter legimus, quum in Persa (4. 3. 37.) inquit,

Eleusipolim Persæ capere urbem in Arabia,

Plenam bonarum rerum atque antiquum oppidum. conf. Idem Pers. 4. 4. 5. Servius Sulpicius quum numerasset urbes multas, postea dixit, Quæ oppida quodam tempore florentissima fuere. Ep. ad Cic. 4. Fam. 5. Cic. 6. Ver. 72. Segesta est oppidum pervetus in Sicilia, Judices, quod ab Ænea fugiente a Troja, atque in hæc loca veniente, conditum esse demonstrant. Scaliger in Append. in Conject. Varr. adnotat, Romanos, quum Oppidi mentionem faciunt, non nunquam vetus oppidum Palatinum, seu Romam veterem intelligere. V. Voss. 4. Inst. Orat. p. 178. Nepos Athenas, Oppidum absolute vocat, 1. 4. 2. & 2. 2. 8. item Thebas, 16. 2. 2. Sic Cic. 4. Verr. 117. Syracusas vocat.

Sæpe generale hoc nomen singularibus adjicitur. ut, Oppidum Amphipolim constituit. Nepos 5. 2. 2.

In oppido Citio mortuus est. Idem 5. 4.

Oppidum, ab ope danda dicitur: vel quod illuc homines opes suas conferant, auctore Festo. Varr. de L. L. lib. 4. 32. Maximum ædificium est oppidum ab ope dictum: quod munitur opis causa, ubi sint: & quod opus est ad vitam gerendam, ubi habitent tuto: vel oppida, quod opere muniebant mœnia, quo tutius essent. Hæc ille.

Simulacra oppidorum. Cic. in Pison. 70. Vertes te ad alteram scholam: disseres de triumpho. Quid tandem habet iste currus? quid vincti ante currum duces? quid simulacra oppidorum? Hoc ex ritu veterum: portabantur enim oppidorum captorum simulacra in triumphis. V. Liv. lib. 37. extr. de Triumpho Scipionis Asiatici.

In oppidis præsidia nulla sunt. Cic. 8. Att. 13.

Dites oppida. Ovid. 16. Epist. 34. al. Divitiora.

Inclinata, Eversa. Ovid. 15. Met. 295.

Abit oppidum in villas. V. ABEO.

Accedere in oppidum. V. ACCEDO.

Cedere de oppidis. CEDO.

Cingere muris oppida. Virg. 4. Ecl. 33.

Cingebant oppida nondum fossæ præcipites. Ovid. 1. Met. 97.

Claudere oppidum portu. V. CLAUDO.

Compellere in oppida. V. COMPELLO.

Condere oppida. Hor. 2. Epist. 1. 8.

Congesta oppida manu. Virg. 2. Georg. 156.

Constituere oppidum. V. CONSTITUO.

Continere oppida metu. V. CONTINEO.

Debellata. Claud. 2. in Eutrop. 199.

Decorare oppida publico sumptu. Hor. 2. Carm. 15. 18.

Invadere in oppidum. V. INVADO.

Irrumpere oppidum. V. IRRUMPO.

Moliri oppida. Hor. de Arte Poet. 399.

Prosternere eruta convulsis oppida muris. Sil. lib. 3. 213.

Vastant nanosa oppida. Stat. 3. Theb. 577.

OPPIDŬLUM, i. n. dimin. [πολίχνιον] Cic. 10. Att. 7. Nec tamen in acie, sed Melitæ, aut alio in loco, sive in oppidulo futurum puto.

OPPIDĀTIM, Adv. [κατὰ πόλιν] Per varia sive singula oppida. Valla. utitur Suet. Aug. cap. 59. & Galba cap. 18.

OPPIDĀNEUS, a, um. Adj. Theod. Cod. 12. 1. Vinculo incolatus oppidanea necessitas eum detinet obligatum. Ibid. Obsequiis oppidaneis mancipari.

OPPIDĀNUS, a, um. Adj. [πολιτικός] ut, Oppidanum jus. Cic. pro Planc. 30. Quod dicitur Atinæ factum a juvene, vetere quodam in scenicos jure, maximeque oppidano.

Oppidanum & inconditum genus dicendi. Cic. de Clar. Orat. 242. Quæstores celeriter facti sunt oppidano quodam & incondito genere dicendi. i. e. Non urbano. Budæus, Oppidanum enim genus dicendi, oratio est non elegans, nec nitida, sed velut vicana & municipalis aut castellana, quod in oppidis, vicis, castellis, non tam integre, incorrupteque, quam in urbe loqui solerent.

Senex quidam oppidanus, Ejus oppidi. Cic. 2. de Orat. 204. [Potest tamen Oppidanus esse Substantivum, & Senex epitheton.

OPPIDĀNUS, i. m. [πολίτης] Qui oppidum incolit. Cæs. 2. Bell. Gall. 33. Sub vesperum Cæsar portas claudi, militesque ex oppido exire jussit, ne quam noctu oppidani a militibus injuriam acciperent.

OPPĬDO, Adv. [μεγάλως, πολὺ] Festus. Ortum est autem hoc verbum ex sermone inter se confabulantium, quantum quisque frugum faceret, ut quæ multitudo significaretur, sæpe respondebatur, quantum vel oppido satis esset. Hinc in consuetudinem venit ut diceretur, Oppido, pro Valde, multum. Itaque siqui in aliis rebus eo utuntur, utputa siqui dicant, Oppido didici, spectavi, ambulavi, errant: quia nulli eorum subjici potest, vel quod satis est. Hactenus Festus. Ter. Heaut. 4. 4. 12. Dic me hic oppido esse invitam, atque servari. Cic. 3. de Finib. 33. Sed eorum definitiones paulum oppido inter se differunt. Idem 14. Fam. 4. Sin ad nos pertinerent, servirent, præterquam oppido pauci.

Tutor, mimus vetus, oppido ridiculus. Cic. 2. de Orat. 259.

Oppido quam fiunt in litterarum ostentatione inepti & frivoli. Gell. lib. 15 cap. 30. Idem lib. 16. cap 7. Laberius in Mimis, quos scriptitavit, oppido quam verba finxit prælicenter. Hic ut nimiam Laberii licentiam notet, tria, quæ augendi vim habent conjunxit, oppido, Quam, & Præ.

Oppido quam in litteris peritus. Gell. lib. 7. cap. 7.

Oppido, pro Statim aliquando accipitur. Plaut. Most. 1. 2. 56.

Perdidi operam fabrorum ilico, oppido. Idem Bacch. 4. 4. 30.

Reddidisti? M. reddidi. C. omne ne? M. oppido. C. occisi sumus.

Idem Amph. 1. 1. 141. Oppido interii.

OPPIGNĔRO, [ὑποτίθημι, ἐνεχυρίζω] āre. Aliquid pignori dare. Cic. pro Sext. 110. Libelli pro vino etiam sæpe oppignerabantur, manebat insaturabile abdomen. Ter. Heaut. 4. 5. 46.

Num jussi? num illa oppignerare filiam

Meam me invito potuit?

Oppignerare se. Senec. de Benef. lib. 3. cap. 5.

OPPIGNERĀTOR, ōris. m. Augustin. Epist. 215. Ab oppigneratoribus urgeri.

OPPĪLO, [ἐμφράττω] āre. Occludere. Lucret. lib. 6. 725.

Est quoque uti possit magnus congestus arenæ

Fluctibus adversis oppilare ostia contra. h. e. Resistere advenientibus fluctibus suo obice, imitante pilam saxeam, quæ in mare jacitur. Cic. 2. Philip. 21. Hisque oppilatis, impetum tuum compressisset? Plaut. Rud. 4. 1. 24. Jam meas oppilabit aures sua vaniloquentia. Al. Opplebit.

OPPILĀTIO, ōnis. f. [ἔμφραξις] medici vocant Vitium præclusi obstructique jecinoris, aliorumque intus viscerum. Scrib. Larg. Compos. 47. Ut neque spiratio interpelletur, neque remedium efficacissimum (quod per oppilationem aurium efficitur) excludatur. conf. Barth. Advers. 40. 4.

OPPIUS, Nomen Gentis Ro. plebejæ. cujus frequens mentio apud Livium. C. Oppius Cæsaris Dictatoris procurator, idemque Historicus, scriptor, ut quidam putant, libri de Bello Hispaniensi. V. Suet. Jul. cap. 56.

Alius Oppius Cares fuit Grammaticus. Suet. de Illustr. Gram. cap. 13. De utroque V. Voss. de Hist. Lat. 1.

Oppii ex Velia, Ænigma de quo Cic. 7. Att. 13. Ænigma Oppiorum ex Velia plane non intellexi: est enim numero Platonis obscurius. Jam intellexi tuum. Oppios enim de Velia succones dicis, in eo æstuavi diu: quo aperto, reliqua patebant, & cum Terentiæ summa congruebant. Al. Saccones, Sanctones, Salacones. V. not. Var. De pecunia mutua interpretatur Turnebus. Nam Oppiis fortasse pecuniam debebat, qui Veliam urbis locum incolebant. Oppius enim non dicis de Velia saccones, a saccis pecuniæ. Ut enim a bucca bucco, a pera pero, a Druso Druso: sic a saccis sacco deducitur.

Oppius mons Romæ, Varr. de L. L. 4. 8.

OPPIA. æ. f. Una fuit ex Vestalibus, quæ convicta stupri, viva defossa est. Liv. lib. 2. 42. extr.

Oppia, Mundii uxor. Cic. 13. Fam. 28.

OPPIANUS, V. supra s. l.

OPPLEO, ēvi, ētum, [ἀναπληρόω] ēre. Circumquaque implere, sive Maxime implere. Ter. Heaut. 2. 3. 65. Lacrimis opplet os totum sibi. Liv. 10. 46. Nives jam omnia oppleverant, nec durari extra tecta poterat.

Opplet nares odor. Varr. 3. de R. R. cap. 4.

Liquidis loca vocibus opplent. Lucret. lib. 2. 145.

Regia oppletur lætanti cœtu. Catul. Argon. 62. 33.

Opplevit opinio hæc vetus Græciam. Cic. 2. de Nat. Deor. 63. V. OPINIO.

Opplevit luctus urbem. Liv. 22. 56.

OPPLĒTUS, a, um. Partic. [ἀναπεπληρωμένος] ut,

Mentes oppletæ tenebris ac sordibus. Cic. Post red. in Senat. 10.

Obrutus & Oppletus. Cic. 2. de Nat. Deor. 63. Ægyptum Nilus irrigat, & quum tota æstate obrutam, oppletamque tenuerit, tum recedit.

Ædes inaniis sunt oppletæ atque araneis. Plaut. Aul. 1. 2. 6.

OPPLŌRO, [προσδύρομαι] āre. Contra plorare. Auctor ad Heren. lib. 4. 52. At ille, Quin mihi illum datis, ac vos auribus meis opplorare non desinitis?

OPPŌNO, pŏsui, pŏsitum, [ἀντιτίθημι, ἀνθίστημι, ἀντιτάσσω, προβάλλω, ἀντιπαρατίθημι] ĕre. Contra vel ex adverso ponere. Cic. 2. de Nat. Deor. 129. E quibus pullos quum excuderunt, ita tuentur, ut & pennis foveant, ne frigore lædantur: & si est calor a sole, se opponant. Plaut. Pseud. 1. 5. 10. Ibi nunc oppido opposita obstacula. al. Obsepta est via.

Objicere & Opponere. Cic. in Pison. 81. Cujus ego imperio, non Alpium vallum, contra ascensum transgressionemque Gallorum, non Rheni fossam gurgitibus illis redundantem, Germanorum immanissimis gentibus objicio & oppono.

Opponi ad periculum. Cic. pro Muren. 87. Ad omne periculum, atque ad omnem invidiam solus opponitur.

Hostibus opponere aliquem. Cic. 2. de Finib. 9.

Aciem opposuere Æneadæ. Virg. 9. Æn. 469. V. ACIES.

Auriculam opponere. Hor. 1. Serm. 9. 77.

Auctoritatem suam. Cic. 4. Acad 64. Auctoritas autem tanta movebat, nisi tu opposuisses non minorem tuam.

Causam opponere, Objicere ante oculos, Excusationem vel causam afferre. Cic 3. Off. 41. Muri causam opposuit, speciem honestatis, nec probabilem, nec satis idoneam. De Romulo.

Corpus pro patria opponere, pro Exponere. Liv. 21. 8. Cic. 7. Att. 22. Persequi Cæsar Pompeium? quid? ut interficiat? O me miserum, & non omnes nostra corpora opponimus?

Formidines opponere. Objicere. Cic. pro Quint. 47. Minæ jactentur, pericula intendantur, formidines opponantur, ut, &c.

Genu opposuis costis. Ovid. 12. Met. 347.

Insidias opponere alicui. Cic. pro Cæcin. 84. In iis ipsis intercludere insidiis, quas mihi conaris opponere. [An Apponere?

Manum opposuit ante oculos. Ovid. 4. Fast. 178.

Manum puella suavio opponat tuo. Hor. Epod. 8. 21.

Manum fronti opponere. Ovid. 2. Met. 276.

Opposuitque manum fronti.

Milites ad portas. Cic. pro Cæcin. 22. Atque iste ad omnes introitus, qua adiri poterat, non modo in eum fundum, de quo controversia fuerat, sed etiam in illum proximum, de quo nihil ambigebatur, armatos homines opponit.

Moles fluctibus. Cic. 2. Off. 14.

Montes natura opposuit mari. Lucan. lib. 2. 620.

Nomen opponere alicujus. Cic. 6. Verr. 75. Opponebant illi interdum nomen Africani.

Nomen alicujus ad rem aliquam faciendam. Cic. 5. Verr. 131. Quum decumani aratoribus ad pactiones faciendas non suam vim, sed tuum scelus ac nomen opponerent?

Opponere nomen æqui & boni iniquitati. Cic. pro Cæcin. 65. Si contra verbis & litteris, & (ut dici solet) summo jure contenditur, solent ejusmodi iniquitati & boni & æqui nomen dignitatemque opponere.
Ordinem adversus hostes quadruplicem. Liv. 30. 10.
Periculis se. Cic. pro Corn. Balb. 26.
Præsidium. Cic. ad Brut. 15. His ardentibus perturbandæ Reip. cupiditate, quod opponi posset præsidium, non habebamus.
Medicinæ totidem opponuntur his quatuor causis. Cic. 2. de Orat. 339.
Paribus paria redduntur, & contraria opponuntur. Cic. in Orat. 164.
Se opponere invidiæ pro patriæ salute. Cic. de Aresp. resp. 60.
Terrorem armati exercitus opponere togatis. Cic. pro Sext. 52.
Vitium opponere virtuti. Cic. 3. de Finib. 40. Hoc omni virtuti vitium contrario nomine opponitur.
Voluntas testatoris scripto opponitur tum, ut quæratur, verbane plus, an sententia valere debeat. Cic. in Topic. 96.
Urbem urbi. Cic. 2. de Lege Agrar. 18. Capuam deduci colonos volunt, illam urbem huic urbi rursus opponere, illoc opes suas deferre cogitant.
Opponere, Quum de disputationibus loquimur. Cic. 4. Acad. 131. Introducebat etiam Carneades, non quo probaret, sed ut opponeret Stoicis summum bonum esse, &c.
Sed quid oppones tandem, si negem me unquam istas litteras ad te misisse? quo me teste convinces? Cic. 2. Philip. 8.
Opponere, antiquo more, pro Apponere. Cato de R. R. cap 157. extr. Deinde petigini parce brassicam opponito, sanam faciet. Quam tamen lectionem sic emendat Turnebus, De petigine porci: brassicam opponito, & mihi magis probatur.
Opponere, pro eo quod alias Deponere dicitur, & Contra alium pignus ponere. Plaut. Curc. 2. 3. 77.

> Provocat me in aleam, ut ego ludam, pono pallium,
> Ille suum anulum opposuit. al. Opposivit.

Opponere pignori. Ter. Phorm. 4. 3. 56. Ager oppositus est pignori ob decem minas.

OPPŌSITUS, a, um. Partic. [ἀντιτεθείς, ἀντικειμένος] Cic. 2. de Divin. 117. Luna subjecta atque opposita soli.
Corpore opposito vim, scelus, & furorem aliquem a bonorum cervicibus depellere Cic. pro Domo 63.
Fores oppositæ. Hor. 3. Carm. 26. 8.
Humeris oppositis extrahere aliquem e turba. Hor. 2. Serm. 5. 95.
Nubes oppositæ. Ovid. 10. Met. 179.
Oppositum & Objectum. Cic. pro Font. 3. Specula Pop. Romani ac propugnaculum istis ipsis nationibus oppositum & objectum.
Opposito dedecore, Oblato, sive objecto. Cic. 2. Tusc. 16. Id quod naturæ ipsa & quædam generosa virtus statim respuit, ne dolorem summum malum diceres, oppositoque dedecore sententia depellerere, in eo magistra vitæ philosophia tot sæcula permanet.
Lancibus oppositis. Juven. 11. Sat. 18. i. e. Oppigneratis.
In hac dictione ludit Catull. ad Furium, 24. 2.

> Furi, villula nostra non ad Austri
> Flatus opposita est, nec ad Favoni,
> Nec sævi Boreæ, aut Apeliotæ:
> Verum ad millia quindecim, & ducenta.
> O ventum horribilem, atque pestilentem! Significat poeta villam suam esse oppigneratam, sive pignori oppositam ob quindecim millia, &c.

OPPOSITUM, i. n. Gell. 16. 8. Opposita ipsa inter sese adversa sunt. conf. Mart. Capell. 4.
OPPOSITIO, ōnis. f. [ἀντίθεσις] Cic. 1. de Invent. 42. Disparatum autem est id, quod ab aliqua re per oppositionem negationis separatur hoc modo, Sapere & Non sapere.
OPPOSITUS, ûs. m. [ἀντίθεσις] Cic. pro Marcel. 32. Non modo excubias & custodias, sed etiam laterum nostrorum oppositus, & corporum pollicemur. Gell. lib. 4. cap. 5.
Oppositu membrorum. Sil. 10. 212.
Oppositu globi. Plin. 2. 71.
OPPORTŪNUS, a, um. Adj. [εὔκαιρος, καίριος] Quod pro desiderio nostro accidit: ab Ob & Portus, quod navigantibus maxime utiles, aptique sint. Plaut. Epid. 3. 3. 44.

> Nihil homini amico est opportuno amicius. h. e. Qui in tempore succurrit. [Contrarium est importunus. Forte pro Obfortunus.

Opportunus alicui vitio vel morbo, Proclivis, obnoxius. Plin. lib. 16. cap. 40. Quædam enim in mari, quædam in terra vitiis opportuniora. Et lib. 18. cap. 7. Non alia de causa opportuniora morbis corpora existunt.
Injuriæ opportunus. V. INJURIA.
Opportunus hosti. Sallust. in Jugurth.
Opportunus ad, Commodus, idoneus. Ter. Eun. 5. 9. 47.

> — ad
> Omnia hæc magis opportunus, nec magis ex usu tuo
> Nemo est.

Ætas opportunissima. Cic. 7. Fam. 7.
Classes opportunissimæ. Cic. 2. Verr. 13. Classes optimæ, atque opportunissimæ, cum magna ignominia Pop. Rom. amissæ & perditæ.
Latebra. Ovid. 3. Met. 442.
Locus opportunus & tempus idoneum ad eam rem de qua narratur. Cic. 1. de Invent. 29.
Locis opportunioribus munitiones imponere. Liv. 36. 17.
Seges uportuna pecori. Virg. 4. Georg. 129.
Tempus opportunum, Commodum, optatum, proprium. Cic. 2. Fam. 18. Quas si satis opportuno tempore accepisti, gratissimum mihi feceris, si ad me in Ciliciam quamprimum veneris.
Tempus actionis opportunum. Cic. 1. Off. 142.
Urbs opportuna, munita, propinqua, fortissimorum virorum, fidelissimorum civium, atque optimorum. Cic. 4. Philip. 6.
Utilitas opportuna. Lucret. lib. 6. 893.
Opportunus, absolute. Cic. de Clar. Orat. 333. Tantum dico, si mihi accidisset, ut numerarer in multis * si operosa est concursatio magis opportunorum.
Locorum opportuna. Tacit. 4. Ann. 24.
Superl. ut, Locus opportunissimus. Plin. lib. 8. Ad hos proferendos & tempus, & locum opportunissimum elegi, &c. conf Cæs. Bell. Gall. 1. 30.
Urbs opportunissima portu. Liv. 26. 43. Potiemur præterea cum pulcherrima opulentissimaque urbe, tum opportunissima portu egregio. i. e. Unde terra marique quæ belli usus poscit, suppeditentur. Idem 4. 13.

OPPORTŪNE, Adv. [εὐκαίρως] i. e. Loco & tempore, sive in loco & in tempore. Ter. Adelph. 2. 4. 2. Opportune: te ipsum quærito. Idem Aod. 3. 4. 11. Opportune hic fit mihi obviam. Cic. pro Rosc. Amer. 68. Tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem.
Opportune facere. Cic. 3. de Finib. 61.
Opportune nuntiis allatis. Cæs. 3. Bell. Civil. 101.
Reddere opportune alicui litteras. Cic. 14. Att. 19.
Illud satis opportune. Cic. 16. Att. 6.
Opportune venire. Cic. 1. de Nat. Deor. 15.
Compar. Accidere opportunius nihil potuit, teipsum cupio. Cic. 1. Fam. 9.
Superl. Cæs. 3. Bell. Civil. 101. Opportunissime nuntiis allatis. Liv. 32. 18. Anticyra opportunissime sita.
OPPORTŪNITAS, ātis. f. [εὐκαιρία, καιρός] Commoditas, pro ratione loci, temporis & personarum. Cic. 3. de Finib. 45. Et quemadmodum opportunitas (sic enim appellemus εὐκαιρίαν) non fit major productione temporis, (habent enim suum modum quæcunque opportuna dicuntur) sic recta effectio.
Consultrix & provida utilitatum, opportunitatumque omnium natura. Cic. 2. de Nat. Deor. 58.
Ætatis suæque & liberorum opportunitas. Sallust. in Jugurth. cap. 6.
Anuli usus opportunitate Gyges, reginæ stuprum intulit. Cic. 3. Off. 38.
Corporis opportunitates habilitatesque. Cic. 1. de Legib. 27.
Faciendi aliquid idonea opportunitas, aut non faciendi. Cic. 1. Invent. 40.
Fluminum opportunitates. Cic. 2. de Nat. Deor. 132.
Loci opportunitas. Cæs. 7. Bell. Civil. 19.
Locorum opportunitates. Plin. Paneg. cap. 15.
Membrorum utilitas & opportunitas. Cic. 1. de Nat. Deor. 93. De hoc quidem vos movet considerantes, quæ sit utilitas, quæque opportunitas in homine membrorum, ut, &c.
Temporis. Cic. 1. Off. 142.
Viæ, Facilitas. Plin. 1. Epist. 24.
Opportunitas & dignitas. Cic. 8. Att. 13. Si tenendam hanc oram putas, quæ opportunitatem & dignitatem habet, & egregios cives, &c.
Divina. Cic. 3. Philip. 34. Præclara tum fuit Senatus in illo ipso die vespertina provinciarum religiosa sortitio: divina vero opportunitas, ut quæ cuique apta esset, ea cuique obveniret.
Maritima. Cic. 8. Att. 8. Fuga & maritima opportunitas visa quæri desperatione.
Adjuncta. V. ADJUNGO.
Advenire opportunitate, pro In tempore. Plaut. Epid. 2. 2. 19.
Corrumpere opportunitatem. V. CORRUMPO.
Habere opportunitatem ad negotium administrandum. Cic. 1. de Invent. 38.
Sequi loci opportunitatem. Cic. 1. Off. 35.
Opportunitatis est beata vivere. Cic. 3. de Finib. 61.
Opportunitas, Utilitas. Cic. de Amicit. 22. Talis igitur inter viros amicitia tantas opportunitates habet, quantas vix queo dicere.
Utilitas & opportunitas. Cic. 5. Verr. 11. Neminem vestrûm præterit, Judices, omnem utilitatem, opportunitatemque provinciæ Siciliæ, quæ ad commoda Pop. Rom. adjuncta sit, consistere in re frumentaria maxime.
OPPRIMO, pressi, pressum, [καταδυναστεύω] ĕre. Premendo gravare & offendere. Cic. Qui homini tot miseriis calamitatibusque oppresso subveniret. Dicitur & de rebus inanimatis: ut ex subjectis exemplis colligitur.
Opprimere os, Continere, claudere. Ter. Phorm. 5. 8. 93.
Opprimere, Convincere, seu Deprehendere. Ter. Andr. 1. 3. 23.

> Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem opprimat.

Ære alieno opprimi. Cic. 2. in Catil. 8. Nemo, non modo Romæ, sed ne ullo in angulo totius Italiæ oppressus ære alieno fuit, quem non ad hoc incredibile sceleris fœdus asciverit.
Animam hanc luctus opprimet. Ovid. 1. Trist. 2. 35.
Animos opprimere formidine. Cic. 7. Verr. 14. Quis dubitet, quin servorum animos summa formidine oppresserit?
Bellum exortum opprimere, Comprimere. Cic. 1. de Divin. 105. Quod paucis post mensibus exortum, paucioribus a te est diebus oppressum.
Contumeliis aliquem operire & opprimere. Cic. 6. Verr. 111.
Criminibus & testibus obrui & opprimi. Cic. 3. Verr. 20.
Dictum suum opprimere, Mutare sententiam. Plaut. Merc. 3. 4. 6.
Dolor opprimitur patientia. Cic. 2. Tusc. 33. Sed dolorem opprimi dico patientia: si modo est aliqua patientia.
Dolore opprimi. Cic. 4. Fam. 6.
Flammas unda opprimit. Senec. Medea, 12.
Hostes conficere atque opprimere. Cic. pro Font. 26.
Hostes parentis sui oppressit. Senec. Octav. 8.
Ignem opprimere. Liv. 29. 31.
Improviso opprimere. Cic. 2. Off. 81. Quumque tyrannum Nicoclem improviso oppressisset, sexcentos exsules, qui fuerant ejus civitatis locupletissimi, restituit.
Improviso tantus morbus hominem temperantem oppressit. Cic. 15. Att. 1.
Incautus opprimere. Liv. 26. 10.
Invidia opprimi. Cic. 2. in Catil. 4. Fore ut ejus socios invidia oppressos, persequi non possem.
Judicio opprimere. Cic. pro Quint. 7. Si id est defendere, cupiditati alterius obtemperare; quo is facilius, quem velit, iniquo judicio opprimere possit. Idem pro Cluent. 30. Et est quisquam, qui quum hæc cognoverit, suspicari possit Oppianicum judicio oppressum & circumventum esse innocentem?
Leonem jaculo oppressit. Valer. 3. Argon. 24.
Mentionem aliquam opprimere. Liv. 38. 50.
Plerosque nec opinantes oppressimus, qui occisi captique sunt. Cic. 15. Fam. 4.
Nos oppressit. Cic. de Senect. 49. Quoties illum lux, noctu aliquid describere ingressum, quoties nox oppressit, quum mane cœpisset?
Occasionem opprimere, Supprimere, tacere, celare. Plaut. Asin. 2. 2. 15.
Onere opprimi. V. ONUS.
Onere officii opprimi. Cic. pro Rosc. Amer. 10. Id quod suscepi, quoad potero, perferam: quod si perferre non potero, opprimi me onere officii

effici malo, quam id, quod mihi cum fide semel impositum est, aut propter perfidiam abjicere, aut propter animi infirmitatem deponere.
Orationem alicujus opprimere. Cic. 2. de Finib. 30. Quæ jam oratio non a philosopho aliquo, sed a Censore opprimenda est.
Pede opprimere. Cato R.R. cap. 46.
Penuria victus opprimit eum. Hor. 2. Serm. 2. 98.
Potentiam alicujus exstinguere & opprimere. Cic. pro Rosc. Amer. 36.
Remp. opprimere armis. Cic. 4. Fam. 3. Quicunque postea Remp. oppressisset armis, multo intolerabiliorem futurum.
Roma opprimi. Cic. 2. de Divin. 20.
Somnus oppressit eum. Ter. Eun. 3. 5. 53.
Interea somnus virginem opprimit.
Terra opprimi. Cic. 2. de Divin. 51.
Opprimere, Prævenire, præoccupare. Cic. 15. Fam. 16. Puto te jam suppudere, quum hæc te tertia jam epistola ante oppressit, quam tu schedulam aut litteram.
Opprimere aliquem consilio. Cic. 2. Verr. 44. Nunquam ille me opprimet consilio, nunquam ullo artificio pervertet. Quod idem est ac si diceret, Consiliis ejus antevertam, omnia providebo. Budæus.
Opprimere & Abscondere. Cic. pro Rosc. Amer. 121. Est quiddam quod occultatur: quod quo studiosius ab ipsis opprimitur & absconditur, eo magis eminet & apparet.
Opprimere, pro Extundere, pervincere: i. e. Violenter impetrare, & violentis precibus. Plaut. Mil. 4. 5. 10.

— nam si posset ullo modo
Impetrari ut abiret, ne te abduceret, operam dedi:
Verum oppressit.

Opprimi, Ex improviso velut deprehendi. Cic. 12. Att. 32. Illud autem quod fore video, ipsum volo vitare, ne illæ ad me veniant. Et una est vitatio: & ego nollem: sed necesse est, ut explores ad quam diem hic ita possim esse, ut ne opprimar. i. e. Ne Publilia & mater veniant, quum de illarum adventu nihil suspicer. Ibid. 34. Quum scribas videndum mihi esse ne opprimar, ex quo intelligam te certum illius profectionis diem non habere: putavi, &c. Ne opprimar, a Publilia & matre: sive subito & insperato Publiliæ adventu. Plura exempla supra V.
Oppressus, a, um. Partic. [καταδυναστευθεὶς] ut,
Oppressa metu civitas. Liv. 24.
Oppressus a prædonibus & captus est. Cic. 7. Verr. 122.
Oppressus est, non causa, sed tempore. Cic. pro Cluent. 91.
Catenis vinctus & oppressus. Senec. Herc. fur. 52.
Casu acerbo. Catull. ad Mallium, 66. 1.
Doloribus oppressus, Confractus. Cic. 9. Fam. 14. Quanquam erat oppressus totius corporis doloribus.
Vi oppressus. Cic. 2. Off. 24. Sed iis qui oppressos imperio coercent sit sane adhibenda sævitia.
Repressum magna ex parte, non oppressum aliquem relinquere. Cic. pro Muren. 32.
Amicitia oppressa. Cic. de Amicit. 78. Quamobrem primum est danda opera, ne qua amicorum dissidia fiant: sin tale aliquid evenerit; ut extinctæ potius amicitiæ, quam oppressæ esse videantur.
Arces. Lucan. lib. 2. 654.
Carmina oppressa silent. Lucret. lib. 2. 505.
Herba. Ovid. 3. de Arte Am. 721.
Juvencus a lupo. Stat. 8. Theb. 692.
Memoria. Plin. 9. Epist. 18. Ne istam ipsam memoriam, cui gratias ago, assiduitate, & copia turbem: oneratamque & quasi oppressam, cogam pluribus singula, posterioribus priora dimittere.
Patria oppressa a prædonibus. Nepos 20. 1. 2.
Pectus oppressum. Senec. Herc. fur. 11.
Respublica oppressa captaque. Cic. pro Domo, 26.
Senatus oppressus & afflictus. Cic. Post red. in Senat. 17.
Vita oppressa jacet. Lucret. lib. 1. 64.
Oppressio, ōnis. f. [καταδυνάστευσις] Ter. Adelph. 2. 2. 30.

Per oppressionem ut hanc mihi eripere postulet.

Curiæ oppressio. Cic. pro Domo, 5.
Legum & libertatis interitus, earumque oppressio tetra & detestabilis. Cic. 3. Off. 83.
Oppressiuncŭla, æ. f. dimin. Plaut. Pseud. 1. 1. 66.

Papillarum horridularum oppressiunculæ.

Oppressus, ûs. m. Sidon. 9. Epist. 11. extr. Saxei montis oppressu.
Oppressor, ōris. m. [καταδυναστευτὴς] Cic. ad Brut. 16. Petitur ut vindices atque oppressores dominationis salvi sint? Nazar. Paneg. Const. cap. 31. Ludibriis oppressoria sui auspicari libertatem juvabat.
Opprobrium, i. n. [ὄνειδος] Infamia, dedecus, quasi objectum probrum. Plin. lib. 18. cap. 26. Dedecus enim habetur, opprobriumque meritum, falcem ab illa voluere in vite deprehendi. [Verbale puto ab Opprobro.
Æternum opprobrium. Hor. 4. Carm. 12. 7.
Aliena. Hor. 1. Serm. 4. 128.
Magnum. Hor. 3. Carm. 24. 4.
Turpe. Hor. 1. Serm. 6. 84.
Turpia linguæ. Claud. de Bell. Get. 582.
Dignus opprobriis. Hor. 2. Serm. 1. 85.
Fugere opprobria culpæ. Hor. 1. Epist. 9. 10.
Fundere rustica. Hor. 2. Epist. 1. 146.
Morderi falsis. Hor. 1. Epist. 17. 34.
Recantata. Hor. 1. Carm. 16. 27.
Sum opprobrio. Ovid. 2. Trist. 445.

Nec fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo.

Opprobriōsus, a, um. Adj. Plenus opprobrii. Leg. 40. §. 1. Cod. de Episc. & Cler. Absurdum clericis est: immo etiam opprobriosum.
Opprobriosus, Pontanus de Serm. lib. 2. pag. 381. Mendacium vero ipsum per se, & turpe esse, & opprobriosum. Poterat dicere Probrosum. H. St. Desiderabatur hæc vox in Lugd.
Opprŏbro, [ὀνειδίζω] āre. significat Probrum objicere, inquit Festus. Plaut. Most. 2. 3. 142.

Egone id exprobrem, qui mihimet cupio opprobrarier? Idem Truc. 2. 2. 25. Rursu mihi opprobras? Gell. lib. 17. cap. 1. Ut vel hac ipsa re, quod ita licebat, opprobraret adversariis. Idem 1. 15. Eidam vilitatem opprobrans. Aur. Vict. de Vir. Illust. cap. 66. Luxuriam opprobrans.

Opprobrātus, a, um. Partic. Gell. 3. 5. Mollities oculorum & corporis cuidam opprobrata acerbe.
Opprobrātio, ōnis. f. [ὀνειδισμὸς] Gellius lib. 12. cap. 11. Tum Cicero inopinata opprobratione permotus. Idem 2. 7. Sine opprobratione acerba reprehensionis.
Opprobrāmentum, i. n. [ὀνείδισμα] antique pro Opprobrio. Plaut. Merc. 2. 3. 87.

Multo edepol, si quid faciundum est, facere damni, mavolo,
Quam opprobramentum aut flagitium muliebre efferri domo.

Oppugno, [πολιορκέω, πολεμέω, προσβάλλω] āre. significat Contra pugnare, nocendi causa. Et fere de Locis munitis dicitur. Cic. 2. Fam. 9. Ibi quintum & vicesimum jam diem aggeribus, vineis, turribus oppugnabam oppidum munitissimum Pindenissum.
Obsidere, oppugnare & labefactare aliquam urbem. Cic. de Arusp. Resp. 6.
Vehementissime oppugnare urbem aliquam. Cic. pro Lege Manil. 20.
Urbem oppugnat celsis molibus. Virg. 5. Æn. 439.
Carinam fessam oppugnare. Ovid. 11. Met. 531.
Sagittis oppugnare rates. Propert. lib. 3. 11. 13.
Oppugnare aliquem, Omnibus technis adhibitis, vincere conari, sive impetere dolo, aut etiam pecunia. Plaut. Epid. 1. 2. 60.

At eundem senem oppugnare certum est consilium. Cic. 1. Fam. 7. Ut quos tu Reipub. causa læseras, parum te oppugnarent.

Propugnare pro aliquo, & Oppugnare aliquem, contraria. Cic. Anteq. iret in exil. 11. Pro innocentissimo quoque propugnare, & nocentissimum quemque oppugnare, nobis utilissimum esse arbitraremur. [Forte Pugnare legendum, non Propugnare. V. mox Commoda &c.
Oppugnare aliquem pecunia. Cic. 1. Fam. 1. Hammonius regis legatus aperte pecunia nos oppugnat. Idem 2. Verr. 24. Urgebant comitia, & his ipsis oppugnabar grandi pecunia.
Oppugnare aliquem capite & fortunis. Cic. 5. Fam. 2. Existimaram pro mutuo inter nos animo, & pro reconciliata gratia, nec absentem ludibrio læsum iri me, nec Metellum fratrem ob dictum, capite ac fortunis per te oppugnatum iri.
Oppugnare & Repugnare. Cic. 5. Fam. 2. Quare non ego oppugnavi fratrem tuum, sed fratri tuo repugnavi.
Clandestinis consiliis aliquem. Cic. in Orat. 213.
Palam aliquem. Cic. 2. Q. frat. 4.
Defendere & probare rem aliquam, Oppugnare & evertere, contraria. Cic. 2. de Orat. 152. Carneadis vero vis incredibilis illa dicendi, & varietas perquam optanda nobis, qui nullam unquam in illis suis disputationibus rem defendit, quam non probarit: nullam oppugnavit, quam non everterit.
Oppugnare cuniculis occulte rem aliquam. Cic. 1. de Lege Agrar. 1. Quæ res aperte petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur.
Æquitatem oppugnare verbis. Cic. pro Cæcin. 67. Tamen non probasse memini quod defendis, quia verbis oppugnare æquitatem videbatur.
Bona alicujus oppugnare. Plaut. Pers. 1. 2. 22.
Caput alterius. Cic. pro Quint. 4.
Commoda patriæ oppugnare. Cic. 1. de Invent. 1. Qui vero ita se armat eloquentia, ut non oppugnare commoda patriæ, verum pro eis pugnare possit, is mihi vir, &c.
Consilia alicujus oppugnare. Plaut. Most. 3. 1. 15.
Mens oppugnatur artibus innumeris. Ovid. de Rem. Amor. 690.
Os oppugnare alicui. Plaut. Cas. 2. 6. 60. Jocus est. Alludit enim ad Pugnos, quibus cæsus fuerat. V. v. 55.
Oppugnātus, a, um. Partic. [πολιορκηθεὶς] ut, Roma oppugnata propriis triumphis. Propert. lib. 2. 16. 45.
Oppugnatio, ōnis. f. [πολιόρκησις] Liv. 24. 29. Nec segnior oppugnatio est, quam pugna fuerat. conf. Cæs. 2. Bell. Gall. 6.
Machinamenta, & astus oppugnationum. Tacit. 12. Ann. 45.
Nocturnam oppugnationem audere. Tacit. 2. Ann. 12.
Sustinere oppugnationem. Cæs. 3. Bell. Gall. 36.
Oppugnatio & gratia. Cic. 2. Q. frat. 7. Mihi cum sua sponte jucundum, tum jucundius, quod me absente (est enim ἀδέκαστον judicium) sine oppugnatione, sine gratia nostra erant Antii.
Oppugnātor, ōris. m. [πολεμιστὴς] contrar. Propugnatori. Cic. pro Corn. Balb. 51. Atque utinam qui ubique sunt propugnatores hujus imperii, possent in hanc civitatem venire: & contra, oppugnatores Reip. de civitate exterminari.
Oppugnatōrius, a, um. Adj. Vitruv. 10. 22. Hostes comparant res oppugnatorias.
Oppŭto, [κλαδεύω] āre. Idem quod Putare, aut Circumputare, & de arboribus intelligitur. Plin. lib. 17. cap. 21. Opputatur autem quicquid proximo tulit fructum.
Oppŭvio, īre. [πλήττειν] verbum obsoletum, a Pavio, īre. Percutere est. Unde, Oppuvia, Verbera dicuntur.
Oppuvium, i. n. Verber, plaga. Afran. Oppuviis pueri coercentur. V. Laurenb. Antiq. p. 311. conf. Salmas. in Solin. p. 41. Edit. 2.

O P S

Ops, ŏpis. f. [Ῥέα] filia Cœli ex Vesta, & soror uxorque Saturni. Ops terra est, uxor Saturni, inquit Servius in 11. Æneid. 532. quam Græci Rheam vocant. Plaut. Cist. 2. 1. 39. Itaque Ops opulenta illius avia. V. Broeckh. ad Tibul. 1. 4. 68. Est autem nihil aliud quam Terra, ut in Conject. docet Scalig. p. 31. Terra vero Ops vocata, quia hic omne opus, & hac opus ad vivendum, &c. ut ait Varro L. L. 4. 10. conf. Macrob. 1. Saturn. 10. vel Lex. Pitisc.
In Accus. Opim facit. Virg. l. c.

Velocem interea superis in sedibus Opim. ubi Serv. Opim quando dicimus, Nympham significamus, sin autem dicamus opem, auxilium intelligimus.

Ops soror Saturni, Oceani & Salaciæ filia. Cic. de Univers. 35.
Turrigera Ops. Ovid. 2. Trist. 24.
Ædes Opis. Cic. 1. Philipp. 17.
Ops eadem est, quæ & Cybele. Tibul. lib. 1. 4. 68.
Opālis, e. Adj. Deæ Opi dicatus. Auson. Ecl. de Feriis Rom. v. 15.

Vis & Opale sacrum, vel Saturnalia dicam? Al. Visne ope sanctæ sacrum.

Opalia, absolute. Plin. 19. 6. vocat Festa in honorem Opis mense Decembri, paucis ante Saturnalia diebus, celebrata. Sunt, inquit, qui allium & ulpicum inter Opalia & Saturnalia aptissime seri putent. Sed Hard. habet, Sunt qui & allium Ulpicum inter Compitalia ac Sat. V. Lex. Pitisc.

Opeconsiva, æ. f. Dea, & dies eadem, quæ Ops & Opalia. Varr. L.L. 5. 3. Opeconsiva dies, ab dea Opeconsiva, cujus in Regia sacrarium.

Opigena, æ. c. Adj. Ex Ope genitus, vel genita. Junoni tributum cognomen docet Festus. [Sed male ab Ope ferenda arcessit. Opiferam enim, vel certe Opigeram dixissent potius. Apud Martian. Capell. lib. 1. pr. Ope conjuga, non Opigena, ut in Thesauro Lipsiensi exstat, legitur.

Ops, ŏpis. c. Adj. Opem ferens dicitur. Actius, Quorum genitor fertur esse ops gentibus. Unde Inops, & Inopia, quasi Sine ope. Festus, Ops antiqui dicebant, quem nunc Opulentum, ut testimonio est ei contrarium Inops.

Ops, ŏpis, opem, ope. f. [βοήθεια] Nominativus & dativus vix legitur. i. e. Potestas & auxilium. Ter. Heaut. 3. 3. 31.

—quid illum porro credis facturum, Chreme,
Nisi eum, quantum di dant opis tibi, servas, castigas, mones?

Virg. 2. Æn. 803.

— nec spes opis ulla dabatur. i. e. Auxilii, inquit Servius.

Nihil opis in aliquo ad. Cic. de Senect. 4. Quibus enim nihil opis est in ipsis ad bene beateque vivendum, iis omnis gravis est ætas.
Dives opis natura suæ. Hor. 1. Serm. 2. 74.
Expertes opis. Lucret. lib. 5. 996.
Indigus opis. Virg. 2. Georg. 428.
Admovere tardam opem. Ovid. Rem. Amor. 116.
Afferre alicui. Ovid. 8. Met. 269. Cic. 4. Fam. 1.
Auferre. V. AUFERO.
Confugere ad alicujus. Cic. pro Font. 23.
Dare salutiferam. Ovid. 21. Epist. 174.
Egere. Ovid. 21. Epist. 36.
Egens opis, dixit Cic. lib. 3. Tusc. 44. Ex quodam poeta.
Eniti omni ope atque opera. Cic. 14 Att. 15.
Niti summa ope contra. i. e. Omnibus viribus. Sallustius in Catil. 38. pr. Contra eos summa ope nitebatur pleraque nobilitas.
Nostræ non opis est Dido. i. e. Nostræ possibilitatis, inquit Servius. Virg. 1. Æn. 605.
Exposcere opem. Stat. 12. Theb. 51.
Exspectare opem, & Opes, alicujus. Cic. 9. Att. 19. Ab eo mihi litteræ redditæ sunt ad VII Cal. quibus jam opes meas, non ut in superioribus litteris, opem exspectat.
Exspectare ab aliquo opem & ornamentum aliquod. Cic. in Pison. 19.
Factum est ope consilioque tuo furtum. Cic. 3. de Nat. Deor. 74.
Fefellit divina ope sua furta. Ovid. 3. Fast. 22.
Ferre opem. Ovid. 2. Fast. 401.
Ferre opem & salutem indigentibus. Cic. 2. de Finib. 18.
Ferre abominandam alicui. V. ABOMINOR.
Ferre tristem. Ovid. 20. Epist. 184.
Ferre opis aliquid. Cic. 4. Fam. 1. Profecto aliquid opis occidenti Reipublicæ tulissemus.
Fultus ope. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Implorare opem alicujus. Ovid. 8. Met. 269.
Indigere opis. Cic. 1. Off. 40. Hoc maxime officii est, ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulari.
Juvare medica aliquem. Ovid. 2. Amor. 9. 28.
Mulcere aliquem ope. Ovid. 6. Epist. 98.
Negare opem alicui. Ovid. 11. Epist. 55.
Orare opem. Ovid. 12. Epist. 65.
Petimus a te opem, ad te confugimus. Cic. 5. Tusc. 5.
Petere opem lassis & dubiis rebus. Senec. Thyest. 8.
Poscere. Hor. 2. Epist. 1. 411.
Promittere. Ovid. 5. Fast. 247.
Reddere opem, & exsolvere grates. Stat. 5. Silv. 5. 45.
Reperire opem. Cels. in procemio lib. 1. Quod si jam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed protinus eum visurum, cui morbo id proximum sit: tentaturumque remedia similia istis, quæ vicino malo sæpe succurrerint, & per ejus similitudinem opem reperturum.
Superest nil opis. Ovid. 6. Fast. 369.
Tentare opem. Ovid. 3. ex Pont. 9. 42.
Tribuere opem rebus confusis. Claud. de Bell. Get. 433.
Vincere fera ope fata Ovid. 2. Met. 617.
Uti ope alicujus. Ovid. 3. Fast. 318.
Opem, veteres etiam pro Opulentia dixere. Cic. 3. Tusc. 44.

O pater, ô patria, ô Priami domus,
Septum altisono cardine templum:
Vidi ego te, astante ope barbarica,
Tectis cælatis, laqueatis,
Auro, ebore, instructam regifice.

Ex quodam poeta. Al. Astantem. [Potest etiam de satellitio Priami exponi.

Opes, um, ibus. plur. tantum, [πλοῦτος, δύναμις] Divitiæ dicuntur. Cic. 1. Off. 25. In quibus autem major est animus, in his pecuniæ cupiditas spectat ad opes, & ad gratificandi facultatem. Martial. lib. 5. 82.

Dantur opes nullis nunc, nisi divitibus.

Divitias, honores, opes in bonis numerare. Cic. 5. de Finib. 81.
Præditus magnis opibus homo. Cic. pro Cluent. 153.
Superbi opibus. Virg. 5. Æn. 268.
Magnas inter opes inops. Hor. 3. Carm. 16. 28.
Perosus opes. Ovid. 11. Met. 146.
Propter opes & copias tolerabilis senectus. Cic. de Senect. 82.
Cupido furiosa opum. Ovid. 1. Fast. 211.
Dives variarum opum. Virg. 2. Georg. 22.
Fames magnarum opum. Ovid. 1. Fast. 304.
Largitor opum. Stat. 3. Silv. 1. 91.
Potentiæ nimiarum opum non ferendæ. Cic. 3. Off. 36.
Ubertas opum. Sil. lib. 15. 412.
Adoptivæ opes arboris. Ovid. 2. de Arte Am. 652.
Avaræ. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 21.
Beatæ. Stat. 1. Silv. 5. 44.
Festæ. Sil. lib. 7. 179.
Fluxæ. Senec. Hippol. 4.
Immensæ. Ovid. 6. Met. 181.
Certæ. V. CERTUS.
Indelibatæ. Ovid. 1. Trist. 4. 28.
Integræ opes, & Opes accisæ, ut contraria ponuntur. Hor. 2. Serm. 2. 113.
Largæ. V. LARGUS.
Laxæ. V. LAXUS.
Modicæ. Ovid. 3. Trist. 7. 39.
Privatæ. Tacit. 2. Ann.
Sollicitæ. Hor. 2. Serm. 6. 79. Ab effectu, quia sollicitos faciunt.
Nimiæ. Tacit. in vita Agricol. 44.
Sparsæ. Lucan. lib. 3. 185.
Speciosæ. Tacit. in vita Agric. 30.
Superbæ. Sil. lib. 17. 621.
Absumptæ. Ovid. 1. Amor. 10. 26.
Acquirere opes. Ovid. 2. de Arte Am. 343. De amne,

Nascitur exiguus, sed opes acquirit eundo.

Adolescunt. V. ADOLEO.
Affectæ. Tacit. 2. Hist.
Affluere opibus. Cic. 2. contra Rull. 82.
Amittere opes male. Ovid. 15. Epist. 66.
Attenuarat opes voragine ventris. Ovid. 8. Met. 844.
Augere opes. V. AUGEO.
Comminutæ & depressæ. V. COMMINUO.
Constitutas optime & fundatas fortunæ suæ opes potestati regiæ committere. Cic. pro Rabir. Post. 1.
Componit beatas opes nullo fine. h. e. Accumulat. Senec. Herc. fur. 3.
Concidere opes. V. CONCIDO.
Condere opes, Abscondere. Virg. 2. Georg. 507.
Congestæ. Ovid. 4. Fast. 618.
Conquirere opes quæstu meretricio. V. CONQUIRO.
Consectari. V. CONSECTOR.
Consequi honores & opes. Cic. de Clar. Orat. 279.
Consumere alicujus. Ovid. 3. Fast. 630.
Convalescunt opes. V. CONVALESCO.
Corruunt. V. CORRUO.
Creverunt. Ovid. 1. Fast. 211.
Crescunt opes & hostium animi. Cic. pro Lege Manil. 45.
Crescere in multas. V. CRESCO.
Cumulantur congestæ. Claud. 1. in Ruff. 193.
Deartuare. V. DEARTUO.
Decedit hoc opibus. V. DECEDO.
Detrahere alicui. Tibul. lib. 2. 1. 73.
Dilacerantur tuæ. Ovid. 1. Epist. 90. al. Dilaniantur.
Direptæ. Claud. 6. Cons. Hon. 130.
Dabantur largæ. Ovid. 3. de Arte Am. 408.
Efferre opibus Rempublicam. Cic. ad Octav.
Effodiuntur opes, irritamenta malorum. Ovid. 1. Met. 140.
Emergere ad summas. Lucret. lib. 2. 13.
Eruere opes & regnum alicujus. Virg. 2. Æn. 4.
Evertere. Virg. 2. Æn. 603.
Exposcere parvas. Ovid. 11. Met. 201.
Exspectare opes, non opem alicujus. Cic. 9. Att. 19. V. supra in OPS, ŏpis.
Facere. Ovid. 2. de Arte Am. 674.
Fundatæ bene. Ovid. 14. Met. 583.
Habere opes. Cic. 2. Off. 40.
Inclinantur opes ad V. INCLINO.
Inventæ sanguine. Ovid. 3. Amor. 8. 54.
Lacerare alicujus. Ovid. 3. Epist. 86.
Ostentare. Virg. 4. Æn. 75.
Patiuntur opes stultitiam. Hor. 1. Epist. 19. 29.
Perdere suas. Ovid. 1. Amor. 2. 50.
Pollens opibus. Lucret. lib. 1. 61.
Possidere. Ovid. 3. Amor. 8. 54.
Potens opibus. Ovid. 4. Fast. 253.
Proculcat contemptas. Claud. de Bell. Get. 607.
Quærere male. Ovid. 15. Epist. 66.
Quærere privatas. Hor. 1. Epist. 3. 16.
Quærere miseras corpore. Ovid. 1. Amor. 10. 22. De meretricibus.
Rapiuntur opes a victis. Lucan. lib. 7. 746.
Recondere. Ovid. 1. de Arte Am. 628.
Regere. Ovid. 14. Met. 773.
Sollicitare miseras opes. Martial. lib. 1. 4. ad Domitianum quod delatores expulisset,

Turba gravis paci, placidæque inimica quieti,
Quæ semper miseras sollicitabat opes,
Traducta est Gyaris, &c.

i. e. Opes miserorum civium. [Immo ipsos cives opulentos.
Tueri opes. Ovid. 16. Epist. 32.
Opes, pro Auxilio. Virg. 12. Æn. 427.

Non hæc humanis opibus, non arte magistra
Eveniunt.

i. e. Auxiliis & viribus. Cic. 1. Q. frat. 1. 2. Nunc quoniam ita accidit, ut neque Prætores suis opibus, neque nos nostro studio quicquam proficere possimus, &c. conf. Hor. 3. Carm. 3. 26. & 1. Epist. 16. 34.
Infirmæ & tenues ad gratiam referendam sunt sæpe singulorum opes. Cic. Anteq. iret in exil. 5.
Summis opibus. Plaut. Most. 2. 1. 1. i. e. Maximo conatu.
Nulla unquam tam exigua manus tantas opes prostravit. Nepos, 1. 5. 5. pro Exercitu.
Tenues opes, nullæ facultates, exiguæ amicorum copiæ. Cic. pro Quint. 2.
Allicere opes. V. ALLICIO.
Circumveniri & urgeri potentis alicujus opibus. Cic. 2. Off. 51.
Confirmare opibus & copiis potestatem quandam. Cic. 2. de Lege Agrar. 49.
Evertere aliquid vi summa opum. Virg. 9. Æn. 532.
Evertere opes alicujus. Cic. 2. de Lege Agrar. 49.
Exspectata alterius opes, miserrimum est. Cic. pro Quint. 49.

Fractæ,

Digitized by Google

Fractæ. Virg. 3. Æn. 53.
Juvere aliquem opibus. Virg. 1. Æn. 575.
Munire aliquem firmissimis opibus contra scelus inimicorum. Cic. de Provinc. Consul. 41.
Niti summa opum vi. Enn. apud Macrob. Saturn. 6. 1.
Nixum firmioribus opibus auxilium. Cic. Anteq. iret in exil. 5.
Obsidere opibus Italiam. Cic. 2. de Lege Agrar. 74.
Pugnandum non est contra tantas opes. Cic. 1. Fam. 9. i. e. Copias.
Refrenare & coercere omnium opibus juventutem. Cic. 2. de Divin. 5.
Repugnare alicui viribus atque opibus omnibus. Cic. 3. Tusc. 25.
Septus hominum opibus & munitus. Cic. 1. de Finib. 52.
Trojanas ut opes & lamentabile regnum   Eruerint Danai. Virg. 2. Æn. pr.

Opĭfer, ĕra, ĕrum. Adj. [βοηθὸς, ἀρωγὸς] Opem ferens. Plin. lib. 11. cap. 37. Metellum Pontificem linguæ adeo inexplanatæ fuisse accepimus, ut multis mensibus tortus credatur, quum meditaretur in dedicanda æde Opiferæ dicere. Haud. Opis vere dic. Ovid. 1. Met. 521.
— opiferque per orbem   Dicor.   De Apolline.
Deus opifer, Æsculapius. Ovid. 15. Met. 653.

Opulans, entis. Adj. Sallust Jugurth cap. 69. Civitas magna & opulens. Apul. Met. 10. Matrona quædam pollens & opulens. Nepos, 12. 3. 3. Opulentiam fortunæ. conf. Plaut. Curc. 2. 3. 5. & Auson. Idyll. 2. 7. &c.
Opulens, Elegiaco carmine de Pace & Bello p. 38.
Divitiis opulens nunc creditur esse beatus.   H. St. Desiderabatur omnino hæc dictio in Thes. Lugd. Auctoris porro nomen cultro recisum est.

Opulentus, a, um. Adj [πλούσιος] Dives, & opibus abundans, quasi divitiarum plenus. Cic. de Amicit. 46. Ut mulierculæ magis amicitiarum præsidia quærant quam viri, & inopes quam opulenti, &c.
Opulentus, ab ope, cui eæ opimæ. Varr. de L. L. 4. 17. [An cui ea opime? Nam subjungit. Ab eadem Inops, qui ejus indiget.
Opulenti (inquit Festus) dicuntur, Rebus terrestribus copiosi.
Opulentus & Fortunatus. Cic. 2. Off. 70. Videndumque illud est, quod si opulentum fortunatumque defenderis, in uno illo, aut forte in liberis ejus manet gratia.
Agro virisque opulentior. Sallust Jugurth. cap. 86.
Auro opulentus. Plaut. Epid. 2. 2. 115.
Civitas opulentissima. Cic. 3. de Nat. Deor. 81.
Copia. Hor 1. Carm. 17. 16.
Mens opulentior auro. Lucan. ad Pison. 96.
Opsonium opulentum. Plaut. Bacch. 1. 1. 63.
Populi in terris opulentissimi. Liv. 23. 33. conf. 1. 7.
Provincia pecuniæ opulenta. Tacit. 2. Hist. 6. 6.
Regia. Catul. Argon. 59. 43.
Templum donis. Virg. 1. Æn. 451.
Thesauris Arabum opulentior. Hor. 3. Carm. 24. pr.
Urbs opulentissima. Catul. in Julium Cæs. epigr. 23.
Rex Asiæ opulentissimus Crœsus. Cic. 2. de Divin. 115.
Sardanapalus rex Syriæ opulentissimus. Cic. 5. Tusc. 101.

Opulentia, æ. f. [πλοῦτος] Plin. lib. 17. cap. 1. Tam recens est opulentia. Sic Sallust. in Cic. 4. Cui potest esse dubium, quin opulentiam istam ex sanguine & miseriis civium paraveris?
Divitis Crœsi opulentia. Ovid. 4. de Ponto, 3. 37.
Longa opulentia clarus. Tacit. 14. Ann. 31.
Spectata. Tacit. 2. Hist. 4.
Deest opulentia nobis. Virg. 7. Æn. 260.
Fretus opulentia. Nepos 5. 2. 5.
Plur. Plaut. Bacch 3. 4. 22.
Sed antequam illa unquam meis opulentiis   Ramenta fiet gravior.

Opulentĭtas, ātis. f. Idem. [πλοῦτος] Plaut. Mil. 4. 4. 35.
Quasique ejus opulentitatem reverearis.   Cæcil. Plocio, Opulentitate nostra sibi injuriam faciam.   Nonius 2. 598.

Opulente. Adv. Apul. Apol. 2. p. 333. Elmenh. Grandis domus opulente ornata.
Opulenter Pontanus de Conviventia 268. Sed forte Opulente dicendum. H. St. Nimirum in edit. Lugd. unus Livii locus sub seq dict. afferebatur.

Opulenter, Adv. [πλουσίως] Cum opulentia. Sallust. Jugurth. cap. 85. Neque militiam arcte colam, me opulenter.
Compar. Justin 3. 3. 5. Epulari opulentius. Liv. 1. 35. Ludos opulentius instructiusque, quam priores reges, fecit.

Opulento, [πλουτίζω] āre. Opulentum facere. Columel. lib. 8. cap. 1. Quum & avium stercore macerrimis vineis, & omni surculo atque arvo medeantur, & eisdem familiarem focum mensamque pretiosis dapibus opulentent. Hor. 1. Epist. 16. pr. de Fundo,
Arvo pascat herum, an baccis opulentet olivæ.

Opulesco, ĕre. Opulentum fieri. Furius Antias apud Gellium lib. 18. cap. 11.
Quo magis in patriis possint opulescere campis.   V. Non. 2. 615.

Opsianus Lapis. Arrian. πρὸς ἐν τῷ βυθῷ ... ὁ ὀψιανὸς λίθος. Hujus fit mentio in Pandectis: & quanquam a plerisque ut mendosum mutetur, optima tamen est lectio Florentina, cum scriptore Græco consentiens. Turnebus.

Opsōnium, i. n. [ὄψον, ὀψώνιον] dicitur, Quicquid ultra panem & vinum in cibo adjicitur. Plaut. Aul. 2. arg. Dat coquos cum opsonio. Plin. lib. 18. cap. 11. Panis ipsius varia genera prosequi supervacuum videtur: alias ab opsoniis appellati, ut ostrearii. Græci ... (inquit Baysius) vocant opsonia mensis imposita.
Opulentum opsonium. V. Opulentus, in OPS.
Rancidula fiunt opsonia. Juven. 11. Sat. 135.
Captare. Hor. 2. Serm 7. 106.
Omnia conductis coemens opsonia nummis. i. e. Ad fœnus acceptis. Hor. 1. Serm. 2. 9.
Austri coquunt opsonia. h. e. Corrumpunt & putrefaciunt. Hor. 2. Serm. 2. 41.
Opsonium, videtur Terentius more Attico de Piscibus intellexisse, quum Adel. 2. 4. 20. dicit,
Ego jam, transacta re, convertam me domum cum opsonio.   Nam ab Atticis ὄψον sic usurpatur: atque infra Syrus hoc explicans, ait se nactum pisces ex sententia. Turneb. Apul. Apol. Opsonium piscium.
Opsonia militum, Stipendia dicebantur, quia tum pecunia, tum cibaria illis dabantur. V. Schmid. Not. ad N. T. p. 503. Add. Suid. & Gloss. Cyrill.

Opsōno, [ὀψωνέω, ὀψωνοῦμαι] āre. & Opsonor, ari. deponens, Emere seu præparare res necessarias ad opsonandum (hoc est aliquid cum pane comedendum) seu convivandum. Ter. Adelph. 5. 9. 7.
— & quidem porro hæc, opsonare cum fide,
Scortum adducere, apparare de die convivium.   Idem Andr. 2. 6. 20.
Vix, inquit, drachmis opsonatus est decem.   conf. Plaut. Aul. 2. 4. 16. & Men. 1. 3. 26.
Opsonare, Facere sumptum pro opsonio comparando. Plaut. Bacch. 1. 1. 63.
Tu facito opsonatum nobis sit opulentum opsonium:
Ego opsonabo: nam id flagitium sit meum, mea te gratiâ,
Et operam dare mihi, & ad eam operam facere sumptum de tuo.
Nimium opsonavit. V. NIMIS.
Opsonare opsonium. Plaut. Stich. 3. 1. 36.
Opsonare prandium. Plaut. Pœn. 5. 5. 16.
Bene opsonavi. Plautus Menæch. 2. 2. 1.
Famem opsonare ambulando. Cic. 5. Tusc. 97. Socratem ferunt, quum usque ad vesperum contentius ambularet, quæsitumque esset ex eo, quare id faceret? respondisse se, quo melius cœnaret, opsonare ambulando famem. [i. e. Emere in cœnam.
Opsonatum mittere. Plaut. Cas. 2. 8. 5.

Opsonātus, ûs. m. [ὀψώνησις] Plaut. Truc. 4. 2. 27.
Dedi equidem hodie ei quinque argenti deferri minas,
Præterea unam in opsonatum.
Obsonatu redeo. Idem Menæch. 2. 2. 5.

Opsonātor, ōris. m. [ὀψώνης] Qui emit opsonia, & coquo ad coquendum tradit. Plaut. Mil. 3. 1. 73.
Vel primarium parasitum, atque opsonatorem optimum.   Baysius, Qui opsoniis comparandis præerat, dicebatur opsonator: ut est apud Marcellum in l. Legatis servis. D. de legatis tertio. Græci illum ἀγοραστὴν vocant, auctore Athenæo. Quin & opsonator Græcum vocabulum videri potest, quasi ὄψον ὠνητής, id est opsonii emptor: qui & ὀψώνης dicitur. [Nugæ. Gloss. Gr. Lat. Ὀψωνιαστής, Stipendiarius.
De opsonatore confecit epigramma Martialis lib. 14. 219.
Opsonatoribus Dominici palatus subtilis notitia est. Senec. Epist. 47.

Opsonito, [ὀψωνοῦμαι] āre. frequent. Sæpe opsonare. Nævius, Molti mecum eo die opsonitavere.
Postea centenis opsonitavere. Cato apud Fest.

Opsonŏmus, i. m. [ὀψονόμος] Ædilis, cui cum piscium venditio. V. Taubm. Plaut. Aul. p. 194.

Opsopœus, i. m. [ὀψοποιὸς] Concinnator opsoniorum, id est Coquus.

Opsophagus, i. m. [ὀψοφάγος] Apicii cognomen fuit, qui omnes gulæ proceres longo intervallo superavit. V. Suid.

O P T

Optice, V. OPTICUS.

Optĭcus, a, um. Adj. [ὀπτικὸς] Idem quod Visivus, sive perspectivus. Unde Nervi optici a Medicis dicuntur, Per quos spiritus visivus defertur in papillam. Hinc

Optĭca, æ. vel Optĭce, es. f. [ὀπτικὴ] Scientia lucis & tenebrarum, pars Geometriæ, dicitur, quæ ad oculos pertinet, quæ causas reddit cur visiones subinde fallant, & ea quæ in aqua conspiciuntur; majoraque ad oculos posita fiant, quæ procul ab oculis sunt, minora. V. Voss. de Scient. Math. p. 98. Bald. Lex. Vitruv. 1. 1. & Gell. 16. 18.

Optimas, Optime, Optimus. V. BONUS.

Optio, V. OPTO.

Opto, [εὔχομαι] āre. Cupere, desiderare. ab Ope petenda, ut ait Perottus. Ter. Heaut. 4. 5. 8. Optabit rursum ut abeat ab se filius. Cic. 4. Fam. 1. Itaque mihi venire in mentem nil potest, non modo quid sperem, sed vix jam quid audeam optare.
Optare alicui. Cic. pro Cluent. 188. Nihil est mali, nihil sceleris quod illa non ab initio filio voluerit, optarit, cogitaverit, effecerit.
Furorem & insaniam quibusdam. Cic. in Pison 46.
Memorabilis est Inscriptio sepulcri quam laudat Broeckh. ad Propert. 4. 5. 76. Quod quisque vestrûm optaverit mihi, illi semper eveniat vivo & mortuo.
Fortunam aliquam optare & expetere. Cic. in Pison. 32.
Fructum otii cupere & optare. Cic. 1. de Orat. 2.
Mortem miserrimus opto. Virg. 2. Æn. 655.
Optat ephippia bos piger, optat arare caballus. Hor. 1. Epist. 14. 43. Proverbium convenit in eos, qui muneris functionem, & conditionem sibi accommodatam fastidiunt: alienam, & ad quam inepti sunt, expetunt. Cic. 5. Att. 15. Clitellæ bovi sunt impositæ, plane non est nostrum onus; sed feremus; modo, si me amas, sim annuus. Ex Lambino.
Opto ut adipiscar, pro Opto adipisci. Cicero, vide UT. H. St.
Optare, Eligere unum e duobus, ut ait Donatus. Ter. Andr. 4. 4. 2.
Quæ se inhoneste optavit parare hic divitias
Potius, quam in patria honeste pauper vivere.   h. e. *Melius amavit*, ut loquuntur barbari. Virg. 1. Æn. 429.
Optavitque locum tectis.   V. Scalig. Poet. 4. 16. conf. Virg. 3. Æn. 109.
Optare, Precibus postulare. Ter. Eun. 5. 9. 27.
Quodvis donum & præmium a me optato: id optatum feres.   Virg. 7. Æn. 275.
Et reor, & si quid veri mens augurat, opto.
A diis immortalibus optare ut aliquid fiat. Cic. 2. in Catil. 15.
De aliquo aliquid expetere, optare, & deprecari. Cic. in Pison. 46.
Sapientius optare, Ovid. 2. Met. 102.
Stulte optare aliquid. Ovid. 1. Trist. 1. 80.
Optassis, pro Optaveris. V. Plaut. Mil. 3. 1. 74.

Optans, antis. Partic. [εὐχόμενος] Cic. 1. de Orat. 96. Insperanti mihi, sed valde optanti cecidit, ut in istum sermonem delaberemini. Virg. 9. Æn. 6.

Optandus, a, um. Partic. [εὐκταῖος] ut, Fortuna optanda & expetenda. Cic. in Pison. 32.

Optātus, a, um. [εὐκταῖος] Plaut. Aul. 3. 1. 1.
Optati cives, populares, incolæ, accolæ, advenæ omnes,
Date viam, qua fugere liceat.   Optati hic sunt Vocati & implorati. Turnebus.

Digitized by Google

Optatus, [εὐκταῖος] Cic. 1. Fam. 5. Tametsi mihi nihil fuit optatius, quam ut primum abs te ipso, deinde a cæteris omnibus, quam gratissimus erga te esse cognoscerer.
Arena optata potiuntur Troes. Virg. 1. Æn. 176.
Auræ optatæ crebrescunt. Virg. 3. Æn. 530.
Dies optata parentibus instat. Ovid. 21. Epist. 43.
Epulæ. Hor. 4. Carm 8. 30.
Mi optime ac optatissime frater, vale. Cic. 2. Q. frat. 7.
Honos. Virg. 5. Æn. 201.
Luce frui. Virg. 4. Æn. 619.
Metam optatam cursu contingere. Hor. de Arte Poet. 412.
Nuntius optatissimus. Cic. 14. Philip. 16. Post hanc habitam concionem duabus tribusve horis optatissimi nuncii & litteræ venerunt.
Rumores grati & optati afferuntur de fratre meo. Cic. 16. Fam. 21.
Tempus optatum. Catul. Argon. 62. 22.
Compar. Optatior, us. Cic. 4. de Finib. 44. Quid mihi potest esse optatius, quam cum Catone omnium virtutum auctore, de virtutibus disputare?
Superl. Optatissimus. Cic. pro Rosc. Amer. 43. Nonne optatissimum sibi putant esse, filios suos rei familiari maxime servire. Plura V. supra.
OPTĀTUM, i. n. subst. Cic. in Pison. 46. Illud etiam accidit præter optatum meum, sed valde ex voluntate. V. ACCIDO.
Furiosorum optata. Cic. 1. de Lege Agrar. 1.
Abominanda optata. V. ABOMINOR.
Eveniunt. Ovid. 6. Met. 370.
Optata loqui. Ter. Heaut. 3. 3. 50.
Non emo. quid ais? s. optata loquere. Ubi Interpres, Ita loquitur ille qui cum alio loquitur, & cui is adversatur in consilio in re peragenda.
Respondet optatis meis fortuna. Cic. 2. Fam. 1,
In optatis est complecti hominem. Cic. 2. Fam. 12.
Dii tibi omnes ore, omnia optata semper offerant. Ter. Adelph. 5. 9. 21.
OPTĀTO, Adverbii vicem obtinet, [εὐκταίως] quasi Cum desiderio. Ter. And. 3. 3. pr. Optato advenis. Quasi dicat, Gratus & desideratus. Cic. 13. Att. 28. extr. Nisi quid te aliud impediet, mihi optato veneris.
OPTATIO, ōnis. f. [εὐχή] Cic. 3. Off. 94. Cui quum tres optationes Neptunus dedisset, optavit interitum Hippolyti filii. i. e. Optiones Nec desunt qui Optiones legant. Idem 3. de Orat. 203. V. OPTIO.
OPTĀBĬLIS, e. Adj. [εὐκτός, αἱρετός] Quo optari debet. Cic. 1. de Finib. 53. Itaque ne justitiam quidem recte quis dixerit per se ipsam optabilem, sed quia jucunditatis vel plurimum afferat. Ibid. lib. 2. 88. Voluptatem non optabiliorem diuturnitate facit?
Pax optabilis. Cic. 7. Philip. 7.
Expetendum & optabile. Cic. 1. de Orat. 221. Quæ vulgo expetenda atque optabilia videntur, dicendo amplificat atque ornat.
Optabilis, & jucundus. Cic. 5. Fam. 12. Quæ etsi nobis optabiles in experiendo non fuerunt, in legendo tamen erunt jucundæ.
Solamen. Sil. lib. 13. 236.
Tempus. Ovid. 9. Met. 758.
OPTABILITER, Adv. [εὐκτῶς] Cic. 1. Tusc. 96. Pro dii immortales, quam optabiliter iter illud jucundum esse debet, quo confecto, nulla reliqua cura, nulla sollicitudo futura sit! Correctiora exemplaria sine Optabiliter legunt.
Compar. Val. Max. 5. 6. extr. Ut optabilius in patria, ita speciosius pro patria, &c.
OPTĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Modus optativus. Isid. 1. 8. Mart. Capell. lib. 3. & Grammatici passim.
OPTIO, ōnis. f. Electio. [αἵρεσις] Plaut. Casin. 2. 4. 13.
Optio hæc tua est, utram harum vis conditionem accipe.
Ut Suspicio, Suspicatio. Cooptare in ordinem, fit per Optionem. In ea re est quædam optio. H. St. Non dubito, quin antiqui etiam Opto, ĕre. dixerint. Hinc Optio. conf. OPINIO. & OPTIVUS.
Deferre optionem. Cic. 4. Att. 7.
Facere optionem, & Permittere optionem. Cic. 1. Verr. 45. Quoties ille tibi potestatem optionemque facturus sit, ut eligas utrum velis factum esse, necne. Quintil. lib. 5. Budæus.
Dare optionem. Cic. de Clar. Orat. 189. Quando autem dubium fuisset apud patres nostros eligendi cui patroni daretur optio, quin aut Antonium optaret aut Crassum?
Optio est Cic. 1. de Finib. 33. Nam libero tempore quum soluta nobis est eligendi optio, quumque nihil impedit, quo minus id quod, &c.
Si optio esset Cic. 5. de Finib. 88. Ille Metelli vitam negat beatiorem quam Reguli, præponendam tamen, nec magis expetendam, sed magis sumendam: & si optio esset, eligendam Metelli, Reguli rejiciendam.
Optio sit tua, Elige ut voles. Cic. de Fato, 3. Hodie utro frui malis, optio sit tua.
OPTIO, m. Festus, Optio est optatio. Sed in re militari Optio appellatur is, quem Decurio aut Centurio optat sibi rerum privatarum ministrum, quo facilius obeat publica officia. Optio qui nunc dicitur, antea appellabatur Accensus. Is adjutor dabatur Centurioni a Tribuno militum: qui quia cooptare quem velint, Centurionibus permissum est, nomen ex facto sortitus est. Plaut. Asin. 1. 1. 88.
Tibi optionem sumito Leonidam.
Fabricare quidvis, quidvis comminiscere.
Perficito argentum hodie ut habeat filius,
Amicæ quod det. Optionem pro Adjutore & vicario quasique collega adoptato posuit. V. Budæum in Annotat. posterior. & Turneb. Advers. 4. 7.
Optio, a Varrone, L. L. 4. 16. Nonio, Vegetio & Plauto in eum sensum accipitur, ut sit Miles qui ægros antecedat, tanquam eorum vicem, si usus venerit, gerere sit paratus. Priscis Accensus dicebatur. Quod & ad alia transferri potest, ut apud Callistratum in l. ultim. de Jure immun. Quamobrem etiam eum qui in palatina militia id ipsum agat, quod in exercitu Optiones, jure arbitror dici Optionem. Male scribit Accursius eos nuncupari Optiones, qui publica exigebant. Alciatus.
Optio Fabricæ, apud Jurisconsultos esse videtur, qui Imperatoriæ fabricæ, a qua Fabricenses vocantur, aut fabricis legionum scutariis & loricariis custos præest, ut & custos carceris a Prudentio Manceps carceris, & a Divo Ambrosio Optio carceris appellatur: Sic enim scribit, Neque Paulus & Silas tempus distulerunt, quo optionem carceris baptizarent cum omnibus ejus. Turneb. Advers. 21. 13. conf. Lex. Pitisc.
Optio signiferorum. Antiq. Inscr. Grut. 804. DEAE NEMESI AVRELIVS OPTIO SIGN. LEG XIII. GEM. &c. conf. Idem p. 445. n. 10. & p. 558. n. 7. item Lips. de Mil. Rom. 2. Dial. 7.
Optio carceris, in Antiq. Inscr. est Cui damnatorum cura committitur. V. Scalig. ad Manil. 5. & Reines. Inscr. Antiq. p. 12. & paulo ante.
Optio tabellariorum, Stationis marmorum, dicitur in veteri lapide. V. Gather. de Off. Dom. Aug. 3. 19.
Optio, vocatur etiam Opsonator. Procop. Persic. 3. conf. Buleng. de Conviv. 4. 1.
OPTIONĀTUS, ūs. m. Officium optionis militaris. V. Fest. ubi & Cato, Parare bonis atque strenuis optionatus.
OPTĪVUS, a, um. [αἱρετικός] Adj. i. e. Quod ipse optaverit, atque elegerit. [Ab exoleto Optĕre, opinor. Sic Adoptivus, & Adoptio. Cognomen optivum. Hor. 2. Epist. 2. 101.

O P U

OPOLANTES, OPOLASCO, V. Opes in OPS.
OPŬLUS, i. f. Arbor. Columel. lib. 5. cap. 6. Ruell. Opulus corno similis arbor, arbusto Gallico faciundo idonea, *obiërus* vel *opierus* apud nos ruri dicitur: oliml proceritate adolescit, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus fere vitigineis, baccis racematim dependentibus. conf. Varr. R. R. 1. 8.
OPUNCULO, ōnis. (vel OPUNCOLA, æ. f.) Avis, quod opilionis genus cantus imitatur. Festus. conf. OPILIO.
OPUNTIA, æ. f. Herba, de qua sic Plin. lib. 21. cap. 17. Item circa Opuntem opuntia est herba, etiam homini dulcis. Mirumque e folio ejus radicem fieri, ac sic eam nasci.
OPŪS, untis. [Ὀποῦς] Civitas in Locris. Ovid. 1. de Pont. 3. 73.
Cæde puer facta Patroclus Opunta reliquit. Dicimus etiam Opoes, ut notat Interpres P. Melæ, Vadianus. V. Steph. Hinc
OPUNTIUS, a, um. Adj. [Ὀπούντιος] ut, Sinus Opuntius in Ægæo. Opuntii, Populi Phocensibus Bœotiis finitimi fuere.
OPŬS, ĕris. n. [ἔργον, πόνημα, δαίδαλμα, πραγματεία] Valla, Opus est finis, fructusque operæ. Unde Opera auctorum dicuntur, & Opera publica, ipsa publica ædificia.
Nonnunquam videtur Opus pro Opera accipi. ut Virg. 8. Æn. 415.
Mollibus e stratis opera ad fabrilia surgit. quasi ad Operas. Sed (ut videre videor) quoties non ad laborem corporis, sed laborem animi, & artem industriamque respicimus, magis opus, quam opera, dicendum est, ut in opere rustico, In opere faciendo, in opere fabrili, in opere textorio. Servius, Hoc Opus & hæc Opera dicimus, quando Negotium ipsum significamus quod geritur. Si autem feminino genere dixerimus Operas, ipsas Personas quæ aliquid faciunt. Utrumque autem horum nominum in eodem posuit loco Ter. Heaut. 1. 1. 21.
Quod in opere faciendo, operæ consumis tuæ:
Si sumas in illis exercendis, plus agas. Hactenus Valla, lib. 4.
Opus, pro Labore. Virg. 8. Æn. 516.
— sub te tolerare magistro
Militiam, & grave Martis opus. i. e. Laborem belli.
Opus, Officium. Virg. 10. Æn. 469.
— sed famam extendere factis,
Hoc virtutis opus. Servius.
Admonitor operum Lucifer. Ovid. 4. Met. 663.
Adjutor operis. Paterc. 2. 95. 1.
Artis præcipuum opus. Ovid. 1. de Arte Am. 266.
Comites operis. Ovid 3. Met. 129.
Contextus operis. Tacit. 2. Hist. 8.
Depopulatio publicorum operum. Cic. 2. Verr. 12.
Dies felices operum. Virg. 1. Georg. 277.
Dux operis. Ovid. 4. Fast. 257.
Immunes operum. Ovid. 4. Met. 5.
Labor. Virg. 2. Georg. 155.
Mirator. Stat. 3. Silv. 2. 94.
Otii opus, Munus solitudinis. Cic. 3. Off. 4. Africanus majorem laudem meo judicio assequebatur: nulla tamen ejus ingenii monumenta mandata litteris, nullum opus otii, nullum solitudinis munus exstat.
Participes. Ovid. 3. Met. 147.
Patiens operum juventus. Virg. 2. Georg. 472.
Populator operis nostri. Ovid. 12. Met. 593.
Prudentia major operum. Ovid. 2. de Arte Am. 675.
Quies operum. Virg. 4. Georg. 184.
Socius operum. Stat. 3. Silv. 2. 94.
Spiritus operis hujus, atque animus est in affectibus. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Structore. Lucan. lib. 6. 64.
Vacuus. Hor. 2. Serm. 2. 119.
Acutum opus. Ingeniosum. Claud. 1. in Eutrop. 78.
Admirabile. Ovid. 6. Met. 14.
Arctatum opus. Paterc. 2. 86. 1.
Arduum. V. ARDUUS.
Artificiosum & divinum. Cic. 2. de Nat. Deor. 138.
Bellica opera. Paterc. 2. 97. 2.
Breve. Ovid. 15. Epist. 4.
Censorium opus. Suet. Cæs. cap. 41. Columel. lib. 12. præf. extr.
Clarum. Ovid. 3. de Arte Am. 338. De Æneide Virgilii.
Cælatum. Virg. 3. Ecl. 37. conf. Censorio. cap. 2.
Consummatum tantum opus. Paterc. 2. 117. 1. De bello.
Coronarium. V. CORONA.
Destinatum. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Dulce. Ovid. 2. de Arte Am. 480.
Durum. Lucret. lib. 5. 1359.
Elaboratum. Cic. 6. Verr. 126.
Elaboratum opus dicendi. V. DICO, ĕre.
Elegans. Cic. 6. Verr. 126.
Felix opus eventu, forte conatu. Paterc. 2. 112. 2.
Furtivum. Ovid. 2. de Arte Am. 730.
Gratum agricolis. Virg. 1. Æn. 4.

Immen-

Immensum. Lucan. lib. 1. 68.
Immortalia. V. IMMORTALIS.
Infaustum. Quintil. in prœm. lib. 6.
Infecta. V. INFECTUS.
Infinitum. Quintil. Tryphoni, 2.
Inimitabilia. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Institutum. Quintil. Tryphoni, 2.
Interrupta. Virg. 4. Æn. 88.
Intentum tribus tauris. Virg. 10. Æn. 785. de Clypeo.
Juvenile palæstræ. Ovid. 6. Met. 241.
Laboriosum. V. LABOR, oris.
Laudabile. Lucret. lib. 5. 159.
Lauta. V. LAUTUS.
Longum. Hor. de Arte Poet. 360.
Magnifica & præclara. Cic. 1. de Nat. Deor. 101.
Magnum. V. MAGNUS.
Magnum & arduum. Cic. in Orat. 75.
Magnum & difficile. Cic. 3. Tusc. 84.
Magnum quoddam, atque haud sciam an de humanis operibus longe maximum. Cic. 2. de Orat. 72.
Menstruum. V. MENSIS.
Minutissima Geometriæ. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Mirabile. Ovid. 8. Met. 199.
Mortale. V. Mortalis, in MORS.
Novitium. V. NOVUS.
Novum. Justinian. l. Constit. 63. conf. Guther. de Jur Man. 3. 13. vel Cujac. Observ. 1. 16.
Numerosius. Quintil. lib. 5. cap. 10. Vulgoque paulo numerosius opus dicitur argumentosum. De multiplici argumenti significatione. Vide interpretationem in Argumentosus.
Obscænum, Ovid. 3. Amor. 14. 28.
Perfectum, elegans & elaboratum. Cic. 6. Verr. 126.
Pistorium. V. PISTOR.
Plenum periculosæ aleæ. Hor. 2. Carm. 1. 6.
Præclarum opus est, docere, instituere adolescentes, & ad omne munus officii instruere. Cic. de Senect. 29.
Principalia opera. Paterc. 2. 124. 3.
Recisum. V. RECIDO.
Rigens a summis ad ima. Quintil. lib. 2. cap. 13. de Sculptili opere.
Rusticum. Ter. Heaut. 1. 1. 87.
Sculptile. Ovid. 4. de Pont. 9. 28.
Solenne, & utile famæ. Hor. 1. Epist. 19. 49.
Spectabile. Valer. 1. Argon. 428.
Triste. Valer. 2. Argon. 396.
Tumultuarium. Quintil. lib. 7. cap. 4.
Vetustum. Ovid. 3. Fast. 391.
Accelerare opus. V. ACCELERO.
Accessit operi extrema manus. In ACCEDO.
Accingere operi. V. ACCINGO.
Addicere opus. In ADDICO.
Adest opus. Plaut. Amph. 1. 1. 15.
Aggredi. V. AGGREDIOR.
Anniti omni opere. Plin. lib. 7. cap. 53.
Appareat fac opus. Cic. 16. Fam. 18.
Approbare. V. APPROBO.
Approperare. V. APPROPERO.
Augere opus per scelus. Ovid. 2. Fast. 610. al Opes.
Cantat inter opus. V. INTER.
Carpere aliquod. Ovid. 6. Met. 130.
Construere. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 239.
Considerari vult suum quisque opus a vulgo Cic. 1. Off. 147.
Continuare aliquod opus diem & noctem. V. CONTINUO.
Currere certatim ad opus. V. Certatim, in CERTO.
Deponere neglectum. al. Seponere. Claud. in præf. lib. 2. de Rapt. Proserp. 2.
Differre. Ovid. 1. de Arte Am. 409.
Efficere. Quintil. lib. 2. cap. 17.
Evertere Quintil. lib. 2. cap. 17.
Exigere opus, Perficere. Ovid. 14. Met. 268.
Exigere avarius opus. V. AVARUS.
Exornare sepulcrum tectorio opere. Cic. 2. de Legib. 65. V. TECTORIUS.
Explere alicujus. Ovid. 3. Met. 649.
Facere opus. Ter. Eun. 2. 1. 14.
In opere faciundo. V. IN præpos.
Fervet opus. Virg. 4. Georg. 169.
Fusum late opus est, & multiplex, & prope quotidie novum, & de quo nunquam erunt dicta omnia. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Habere magnum opus in manibus. Cic. 1. Acad. 4.
Impedire opus alicui. Ovid. 8. Met. 200.
Inchoare. Stat. 6. Theb. 668.
Instare operi. Virg. 1. Æn. 508.
Instituere. V. INSTITUO.
Intermittere. V. INTERMITTO.
Lætari suis præclaris operibus. Cic. 1. Fam. 7.
Liberare opere. V. Libero, in LIBER, Adj.
Limare aliquod politius. V. LIMA.
Locatur opus. V. Loco, are; in LOCUS.
Mansurum superstes post mea fata. Ovi. 3. Amor. 15. 20.
Moliri opere. V. MOLIOR.
Movere majus opus. Virg. 7. Æn. 45.
Navare & efficere opus πολιτικόν. V. NAVO.
Negare mercedem operis. Ovid. 11. Met. 214.
Obire rusticum. V. OBEO.
Patrare opera. In PATRO.
Pendent opera interrupta. Virg. 4. Æn. 88.
Peragere. Ovid. 2. de Arte Am. 480.
Procedit. Quintil. in prœm lib. 4.
Referre in apertum aliquod opus. Cic. in Parad. 1.
Reliquit opus inceptum dextra. Ovid. 2. de Arte Am. 78.

Repetere, & Omittere. Hor. 1. Epist. 6. 48.
Repetemus propositum. Ovid. 3. Met. 151.
Sistere. Ovid. 17. Epist. 264.
Soluti operum famuli. Hor. 3. Carm 17. 16.
Tendere opus ultra legem. Hor. 2. Serm. 1. 2.
Tractare commode opus. Quintil. lib. 1. cap. 9.
Tractare legitima. Cic. de Clar. Orat. 82. Is princeps ex Latinis illa oratorum propria & quasi legitima opera tractavit.
Transmittere operi noctes vigiles, Totas noctes invigilare operi, aut insomnes ducere noctes propter opus. Stat. 3. Theb. 278.
Turbare dispositum. Claud. 6. Cons. Stil. 225.
Urbis opus, pro Nave ita magna ut urbem putares. Virg. 5. Æn. 119. Servius.
Opus, pro Artificio. Cic. 6. Verr. 97. In hoc fano loricas, galeasque æneas, cælatas opere Corinthio, hydriasque grandes simili in genere atque eadem arte perfectas. Ibid. 46. Opere antiquo & summa arte perfectæ.
Albarium opus. V. Albarium in Lex. Pitisc.
Topiarium opus. Plin. 15. 30. Accedit in topiario opere laurus, quæ taxa dicitur. V. TOPIARIUM.
Exstruere molem opere magnifico. Cic. 14. Philip. 33.
Factum nihil est opere aut manu, quod aliquando non conficiat & consumat vetustas. Cic. pro Marcel. 11.
Mirabili opere perfectum candelabrum. Cic. 6. Verr. 64.
Pictum operibus magnificis stragulum. Cic. 5. Tusc. 61.
Minervæ operum haud ignara, i. e. Docta artis lanificæ. Virg. 5. Æn. 284.
Opera, pro Ædificiis, apud Suet. in Tiberio 47. Princeps neque opera ulla magnifica fecit. Vide NEQUE. Sic in Vesp 9. Fecit & nova opera. Item in Claudio cap. 20. pr. & paulo post, Lapideo opere. H. St.
Vitium operis. Cic. in Topic. 22. Non ejus vitio, qui demolitus est, damnum factum est, sed ejus operis vitio, quod ita ædificatum est, ut suspendi non possit.
Publica opera, Ædificia. Suet. Tiber. cap. 30. Idem Aug. cap. 37. conf. omnino Lex. Pitisc.
Exstruere opera. Patere. 2. 130. pr. Suet. Tiber. cap. 30.
Subvertere moles operum. Ovid. 6. Fast. 645.
Incensis operibus, quæ statuerat, &c. i. e. Munitionibus. Nepos 1. 7. 2.
Conamur multorum dierum opus, & magnum, propter altitudinem maris. Cic. 9. Att. 13.
Sepire operibus & munitionibus urbem aliquam. Cic. 13. Philip. 20.
Opus, indecl. adj. etiam pro Necesse, sive necessario accipitur: ut, Opus est fessum quiescere, i. e. Necesse est.
Opus esse, & Necesse esse, videntur aliquantulum inter se differre. Cic. 1. Fam. 9. Legem curiatam Consuli ferre opus esse, necesse non esse.
Opus est. Ter. Phorm. 4. 5. 3. Ut cautus est, ubi nihil opus est. Cic. 2. de Finib. 5. Bonum ipsum etiam quid esset fortasse, si opus fuisset, definisset.
Opus est & convenit. Auctor ad Heren. lib. 4. 21. Tacito quum opus est, clamas: quum tibi loqui convenit, obmutescis.
Oportet & opus est hoc fieri. Cic. 13. Att. 25.
Obsignant ex tempore quod opus sit Græci. Cic. pro Flacc. 36.
Quamdiu ei opus fuerit, vixit. Cic. 4. Fam. 5.
Quid opus est de Dionysio tam valde affirmare. Cic. 7. Att. 8.
Opus est dicere. Quintil. lib. 8. cap. 3.
Opus est nihil deesse. Cic. de Amicit. 51. Atque haud scio, anne opus sit quidem nihil unquam omnino deesse amicis.
Dux & auctor opus est, & similia, cum nominativo, Idem quod Necessarius. Cic. 2. Fam. 5. Dux nobis & auctor opus est, & eorum ventorum quos proposui moderator quidam, & quasi gubernator. Idem 3. Verr. 126. Multa sibi opus esse, multa canibus suis.
Materies opus est, ut crescant postera sæcla. Lucret. lib. 3. 980. Sic Idem, lib. 2. 814. Opus esse colores, in nominativo dixit.
Sumptu ne parcas ulla in re, quod ad valetudinem opus sit. Cic. 16. Fam. 6.
Aliquantum nobis temporis & magni laboris, & multæ impensæ opus fuerunt, ut quæ Reipub. &c. Cic. 10. Fam. 8.
Opus est lectionis. Quintil. lib. 12. cap. 3. Castigatiores codices habent Lectione.
Opus est cibum puero. Plaut. Truc. 5. 10. Cic. 15. Att. 20. Equidem video mihi quoque opus esse viaticum: sed id ex prædiis, ut cadet, ita solvetur.
Opus est cibo, & aliis. Plaut. Truc. 5. 11.

> Opus nutrici autem, utrem ut habeat veteris vini largiter,
> Ut dies noctesque potet: opus est igne, opus est carbonibus,
> Fasciis: opus est pulvinis, cunis, incunabulis.

Quibuscunque rebus opus esse intelligam, saluti tuæ præsto ero. Cic. 4. Fam. 14.
Verbis quid opus est, ubi rerum testimonia adsunt? Cic. in Sallust. 12.
Auxilio scis opus esse tuo. Ovid. 4. de Pont. 3. 8.
Expedito nobis homine & parato opus est. Cic. 11. Philip. 25. Gell. 17. 2.
Convento opus est. Plaut. Curc 2. 3. 23.
Exquisito opus est. Plaut. Amph. 2. 1. 81.
Facto opus est. Ter. And. 3. 2. 10.

> Non imperabat coram quid opus facto esset puerperæ. Idem Heaut. 1. 1. 28.
> Mihi sic est usus: tibi ut opus est facto, face.

Maturato opus est. Liv. 1. 58. Sed maturato opus est quicquid placuerit.
Parato opus est. Ter. And. 3. 2. 42.
Properato opus est. Cic. pro Milon. 50. Privatum erat nihil, cur properato opus esset.
Quæsito. Cic. in Parad. 6.
Visu & cauto opus est. Plaut. Capt. 2. 1. 29.
Opus est ad. Cic. 3. Fam. 3. Præsidio firmiori opus esse ad istam provinciam.
Aliquid opus esse nobis ab aliquo. Cæs. 1. Bell. Gall. 34.
Opus est usui in. Cato R. R. cap. 13. In torcularium usui quod opus fiet.
Opus est ut. Plaut. Truc. 2. 6. 19. Nunc tibi opus ægram ut tu te assimules. conf. 2. 3. 7.
Opus sunt milites, pro Opus est militibus. Ter. Heaut. 4. 8. 15.

Des qui aurum ac vestem, atque alia, quæ opus sunt, comparet. h. e. Necessaria Idem 5. 1. 30. conf. Cic. 2. Fam. 6. supra.
Nobis exempla permulta opus sunt. Idem 2. de Invent. 57.
Opus habeo Columel lib 9 cap 1.
Opere magno orare, pro Magnopere. V. supra.
Opere maximo, pro Maximopere. Ter. Eun. 3. 3. 27.
— Thais maximo
Te orabat opere ut cras redires.
Nimio opera delectare. Cic. 6. Verr. 132. Deinde hic ornatus, hæc opera, hæc artificia, signa, tabulæ pictæ. Græcos homines nimio opere delectant. [An Nimiopere? H. St.
Opera tanto, pro Tantopere. Plaut. Epid. 5. 2. 56. Quid istic oratis opere tanto?
Opere, absol. pro Magnopere. Plaut. Truc. 2. 7. 27. Jussit opere orara. Al. Opere omittunt. MSS. Operare.
Opuscŭlum, i. n. dimin. [illegible] Cic. 1. de Legib. 4. Sed tamen nonnulli, Tite, faciunt imperite, qui in isto opusculo, non ut a poeta, sed ut a teste veritatem exigant. Idem 4. Acad. 121. Ut etiam inter deos Myrmecides aliquis minutorum opusculorum fabricator fuisse videatur.
Lucubratum. Cic. in Parad. 1. conf. Quintil. 2. 1. & Hor. 1. Epist. 4. 3.

O R

OR. Ordo, Ornato, Ornatus, Ornamentum.

O R A

Ora, æ. f. [illegible] Extremitas cujusque rei. Virg. 9. Æn. 528.
Et mecum ingentis oras evolvite belli. Ubi Servius, Narrate, non tantum initia, sed etiam extrema bellorum. Nam oræ sunt extremitates.
Oræ, [illegible] Vestimentorum extremæ partes, inquit Festus. conf. Ruben. de Re vest. 2. 1.
Oræ, Poculorum. Lucret. lib. 4. 936.
Oræ, Alveariorum. Virg. 4. Georg. 39.
Spiramenta linunt, fucoque & floribus oras
Explent. De apibus.
Oræ, Regionum terrarumque fines, & maritimæ ipsæ regiones. Virg. 1. Æn. 1.
Arma virumque cano, Trojæ qui primus ab oris, &c. Cic. 12. Fam. 5. A prima enim ora Græciæ usque ad Ægyptum, optimorum civium imperiis muniti erimus & copiis.
Orarum & litorum amœnitates. Cic. 2 de Nat. Deor. 100.
Terrarum oras destinet mare. Lucret. lib. 5. 204.
Sine ora & extremitate regio. Cic 2. de Finib. 102. Hæc non erant ejus, qui innumerabiles mundos, infinitasque regiones, quarum nulla esset ora, nulla extremitas, mente peragravisset.
Plinius, quam Oram dicit, fere semper Regionem litoralem appellat. apud quem velut peculiaris est talis locutio, In ora sunt civitates, & Oppida oræ proxima.
Urbes quæ in ora sitæ sunt Asiæ. Nepos 7. 5. 6.
Illætabilis. Virg 3. Æn. 707.
Invia. Ovid. 14. Met. 790.
Latens. Hor 1. Carm. 37. 24.
Laxatæ. Sil lib. 13. 28.
Umbrosæ Heliconis. Hor. 1. Carm. 12. 5.
Accedere oras aliquas vento. Virg. 1. Æn. 381.
Allabitur antiquis Curetum. Virg. 3. Æn. 131.
Adnavimus vestris. Virg. 1. Æn. 542.
Applicare aliquem immanibus. Virg. 1. Æn. 620.
Appulit Deus te nostris. Virg. 3. Æn. 338.
Capessere Italas. Virg. 5. Æn. 703.
Legere oram. V. 1. a o o, legis.
Solvere oram, est Navigare, & ab ora, id est litorali regione solvere retinacula navium, & discedere. Quintil. Epist. ad Tryph. Permittamus vela ventis, & oram solventibus bene precemur. Sic exponunt nonnulli. Turnebus sic, Ipsum litus & oram solvere & liberare. Ut enim, inquit, ab Horatio Epod. 10. pr. scriptum est,
Mala soluta navis exit alite. quod ante in litore retinaculo esset religata: sic cum eodem retinaculo ora ipsa æque ac navis ligata sit, eo sublato, quum incipit navigatio, solvi merito ora dicitur, ut & navis. Sed V infra Oram quidam dicunt &c.
Oram, pro Spatio usurpavit Ennius, & Maro perdiligenter imitatus est. Ennius, Sat. 6 pr.
Quis potis ingentes oras evolvere belli. i. e. Tam ingentia belli spatia, quod maximum & diuturnissimum fuit. Virgil. 9. Æn. 528.
Et mecum ingentes oras evolvite belli. Turneb. Advers. 16. 22. conf. Idem 17. 3.
Ora, [illegible] Regio. Cic. 2. de Nat. Deor. 164. Omnibus hominibus qui ubique sunt, quacunque in ora ac parte terrarum.
Quot oræ sunt partesque terrarum, tot habet triumphos. Cic. pro Corn. Balb 9.
Orientis oræ. Hor. 1. Carm. 12. 55.
Australis. V. a u s t e r.
Brevis ora, Regio non longa. Lucret. lib. 4. 179.
Gelida. Hor. 1 Carm. 26. 4.
Habitabiles. Hor. 4. Carm. 14. 5.
Adesse æternis ab oris. Virg 7. Æn. 270.
Allabi oris Euboicis Virg. 6 Æn 2.
Disjungimur longis. Valer. 2. Argon. 562.
Disjungimur Italis longe. Virg. 1. Æn. 256.
Dominari cunctis. Virg. 3. Æn 97.
Extendere nomen in ultimas. Hor. 3. Carm. 3. 46.
Venire ab oris aliquibus. Virg. 2 Æn. 282.
Ora, [illegible] pro Climate, vel segmento cæli. Cic. 1. Tuscul. 68. Tum globum terræ eminentem a mari, fixum in medio mundi universi loco, duabus oris distantibus, habitabilem & cultum Budæus.
Extrema ora mundi Cic. 2 de Nat Deor. 101. Restat ultimus & a domiciliis nostris altissimus, omnis cingens & coercens cæli complexus: qui idem æther vocatur: extrema ora & determinatio mundi. Budæus.

Ætheriæ. Lucret. lib. 5. 86.
Luminis. Lucret. lib. 1. 23.
Inde enascitur, atque oras in luminis exit.
Superis concessit ab oris, Mortuus est. Virg 2. Æn. 91.
Oram quidam dicunt significare Nauticum funem, quo navis ad terram ligatur. Liv. 22. 19. Vix dum omnes conscenderant, quum alii resolutis oris, in anchoras evehuntur: alii, ne quid teneat, anchoralia incidunt. Et lib. 28. 36. In ipsis quoque trepidatum navibus est, dum, ne hostes cum suis simul irrumperent, trahunt scalas, orasque & anchoras, ne in moliendo mora esset, præcidunt. Apud Quintil. vero sic in Epist. ad Tryph. extr. Permittamus vela ventis, & oram solventibus bene precemur. Rursus lib. 4. cap. 2. p. 328. Burm. In portum veni, navim prospexi, quanti veheret interrogavi, de precio convenit, conscendi, sublatæ sunt anchoræ, solvimus oram, provecti sumus. conf. Parei Lex. Critic. p. 865. vel Lex. Pitisc. [V. Gronov. Observ. 4. 26. Qui tamen, non ita nodum solvit, ut nihil dubii relinquat. Suspicabar olim in priore Fabii loco scribendum Ancoram solventibus Facile enim priore syllaba mutilari vox potuit, & Ancora sine aspiratione scribi debet. In posteriore legebam, Solvimus, aora provecti &c. Sed obstat Livii auctoritas & MSS consensus. Itaque [illegible].
Ora, pro Initio rei usus est Cæcilius (inquit Festus) quum ait, Oram reperire nullam, qua expediam, queo.
Apud Celsum subinde Oræ vulneris vocantur, quæ sutura comprehenduntur, aut ancteribus. 5. 26. 24. Oras, inquit, vulneris suturæ comprehendant, & eod. cap. sæpius. Idem 4. 7. 1. Fistulam excidere licet: suturaque oras conjungere.
Orarium, V. Os, oris.
Orārius, a, um. Adj. ut, Orariæ naves. Plin. Epist. lib. 10. ad Trajan. 16. Nunc destino partim navibus orariis, partim vehiculis provinciam petere. Sunt autem Orariæ naves, Actuariæ & parvæ, quibus secundum oram navigatur. Nam majoribus pelagus tentatur: neque enim parvo navigio quisquam se magno committere mari audet, sed litus legit. Proinde Cic. 16. Att. 6. scribit, Cogitaremus corbitane Patras, an actuariolis ad Leucopetram Tarentinorum. Nam si trajiciendum fuisset mare, corbita ac oneraria, id est magna navi fuisset opus. Hæc Turnebus. V. Scheff. de Mil. Nav. 1. 1.
Orātim, Adv. Per oras. Solin. cap. 9. Longum est ut oratim omnes insulas legamus. V. Salmas. in loc.
Orācŭlum, i. n. [λόγιον, χρησμός, χρηστήριον] ab Ore dicitur, inquit Priscianus, estque Deorum responsum. Cic. in Topic. 77. Oracula enim ex eo ipso appellata sunt, quod inest his deorum oratio. Virg. 2. Æn. 114.
— scitatum oracula Phœbi
Mittimus.
Oraculorum duo genera fuisse Cic. 1. de Divin. 34. scribit, unum quod a furentibus profundebatur, ut a Pythia numine Apollinis correpta: alterum quod æquatis vel paribus sortibus e sitella vel urna ducebatur. Habebant enim sortes certis quibusdam sententiis, obscuris tamen, notatas, quarum quædam felicitatem, quædam calamitatem denuntiabant, aut alia ejusdem generis. Hæc posteriora oracula dicit Cicero, quæ æquatis sortibus ducuntur; unde & Sors pro Oraculo usurpari consuevit: vel quia certo ordine sorte ducta reddebantur. Interest autem inter Sortem & Sortes. Ex Turneb. Advers. 5. 21. V. s o r s.
Vatum oracula. Ovid. 2. de Pont. 1. 55.
Oracula flexiloqua: nempe Quæ inversis verbis & flexis, id est tropo mutatis, aliquid obscure & quodam anfractu & ambage significant, unde & [illegible] Apollo a Græcis vocatus est, & Aperta a Latinis, quod minime sit apertus. Turneb. Advers. 5. 19.
Tristia canere. Lucan. lib. 1. 582.
Dici ex oraculo arbitrari. Cic. pro Font. 15. Si, ut quidque ex illo loco dicetur, ex oraculo aliquo dici arbitrabitur.
Dare oracula. Cic. 1. Tuscul. 116.
Edere oraculum. Cic. Brut. 2. Hæc ex oraculo Apollinis Pythii edita tibi puta: nihil potest esse verius.
Eduntur Delphis. Cic. 2. de Divin. 117.
Edidit Apollo Pythius oraculo, Spartam nulla re alia nisi avaritia esse perituram. Cic 2. Offic. 77.
Editum est oraculum, aas, &c. Cic. 2. de Legib. 40.
Exponere. Cic. 1. de Divin. 69.
Jussis & oraculis deorum immortalium aliquid facere. Cic. pro Rosc. Amer. 66.
Fundere. Cic. 1. de Divin. 114 Credo etiam anhelitus quosdam fuisse terrarum, quibus inflatæ mentes oracula funderent.
Nectere. Stat. 11. Theb. 289.
Petere. Cic. 1. de Divin. 95. Iidemque de rebus majoribus, semper aut Delphis oraculum, aut ab Ammone, aut a Dodona petebant.
Poscere precibus. Virg 3. Æn. 456.
Præposita oraculo sacerdos. Cic. 1. de Divin. 76.
Reserabo augustæ oracula mentis. Ovid. 15. Met. 145.
Uti oraculo. Tacit 2. Ann. 54. Græcorum more dixit, Uti oraculo, pro Oraculum consulere. Illi enim dicunt [illegible], ac mihi videtur exoticum illum Græcorum sermonem imitari voluisse, novitatis aucupio gratiam eloquutioni quærens. Turneb.
Oraculum, pro Templo in quo responsa dantur. Plin. lib. 12 cap. 23. Ergo Æthiopiæ subjecta Africa, ammoniaci lacrimam stillat in arenis suis: inde & nomine etiam ab Ammonis oraculo, juxta quod gignitur arbor, quam metopium vocant. conf. Cic ad Brut 2 extr.
Sic [illegible] hanc quoque significationem habet. H. St. Immo non aliam, nisi fallor. Oraculum, quod ore editur, [illegible], [illegible], [illegible] in Gloss Lat. Gr. redditur.
De oraculis, V. plura in Lex. Pitisc.
Somnii & furoris oracula Cic. 1. de Divin. 69.
Totale. Cic. 1. de Orat. 200. Est enim sine dubio domus jurisconsulti totius oraculum civitatis.
Oraculum, Dictum alicujus celebre & veluti divinum. Unde dicimus, Oraculum Catonis est Plin. lib 18 cap. 6. Quonam igitur modo utilissime colentur agri? ex oraculo scilicet, Malis bonis. Quum dicerent Malis, intelligere voluere vilissimus. Summum providentiæ illorum fuit, ut quam minimum esset impendii. conf. Plin. 8. 4. & 5. & Columel. lib. 9. cap. 1.

Oracla.

Oracla. Ovid. 1. Met. 381.

— & numina montis adorat
Fatidicamque Themin, quæ tunc oracla tenebat.

ORACULARIUS, a, um. Adj. ut, Oracularii servi. Petron. cap. 43. Qui scil. oracula fundunt & futura prænunciant. V. Act. 6 post. 16. 16. [Immo Oricularius, ut certatim docti correxerunt. Ipsemet hanc lectionem confirmat Petronius. En locum, Habuit autem oricularios servos, qui illum pessum dederunt. Nunquam autem recte faciet qui cito credit. Unde liquet servos intelligi, qui aures domini obsident, delatoresque sunt. In Gloss. Græco Lat. [illegible], Auricularius.

ORATA, æ. f. [χρυσόφρυς] auctore Festo, genus piscis appellatur a colore auri, quod rustici Orum dicebant, ut Auriculas, Oriculas: utque Sergium quendam prædivitem, quod duobus annulis aureis & grandibus uteretur, Oratam dicunt esse appellatum. Dicitur & Aurata q. V.

De C. Sergio Orata, V. Macrob. 3. Saturn. 15. & Cic. 2. de Fin. 70. & Festi interpp.

ORATES, is. m. Fluvius Scythiæ Europeæ. V. Ovid. 4. Pont. 10. 47.

ORATHA, æ. f. [Ὀράθα] Oppidum est Mesopotamiæ, ad Tigrim fluvium. Stephan. [Puto n. pl. esse.

ORATIO, ORATOR, &c. V. ORO, as.

O R B

ORBANA, æ. f. Deæ cujusdam nomen, quæ Romæ ad ædem Larium aram habuit. Plin. lib. 2. cap. 7.

ORBELUS, i. m. [Ὄρβηλος] Thraciæ mons est in ea parte, quæ Macedoniæ est contigua, non procul a Pangæo promontorio, a quo vicina regio Orbelia dicta est. V. Plin. lib. 4. cap. 10. & 11.

ORBILIUS, i. m. [Ὀρβίλιος] cognomento Popillus, Beneventanus, Grammaticus tempore Ciceronis profitebatur, vir acer in discipulos, ac plagosus propterea ab Horatio appellatus 2. Epist. 1. 70. Vixit prope ad centesimum annum, amissa jampridem memoria, relicto ex sese Orbilio, & ipso grammatico. Ex Tranquillo illustr. Gram. cap. 9. conf. Voss. Inst. Orat 6.

ORBIS, is. m. [κύκλος] Circulus dicitur, vel Circularis figura. Plin. lib. 11. cap. 37. Aliis glauci coloris orbibus circumdatis. Idem lib. 2. cap. 9. Orbis lunæ.

Circulus aut orbis. Cic. 2. de Nat. Deor. 47. Quumque duæ formæ præstantes sint, ex solidis globus (sic enim sphæram interpretari placet) ex planis autem circulus aut orbis, &c.

Orbis pilæ. Plin. lib. 10. cap. 24.

Orbis ablaqueationis, Fossura, sive fossio illa, quæ in orbem circa vites aut arbores fieri solet. Colomel lib. 4. cap. 4.

Orbis saltatorius. V. SALTO. Est autem Orbis saltatorius, Species quædam motus, cujus multa genera tripudiatores frequentant; sed iidem etiam sæpe se versant in orbemque rotant. De saltatorio orbe sic in Pison. 22. scribit Cic. In quo, ne tum quidem, quum illum suum saltatorium versaret orbem, Fortunæ rotam pertimescebat. Turnebus.

Angues immensis orbibus. i. e. Spiris. Virg. 2. Æn. 204.

Agere in orbem. V. AGO.

Curvare iter in orbem. Ovid. 2. Met. 715.

Ducere. Ovid. 8. Met. 239.

Facientibus orbem immensum spiris. Ovid. 3. Met. 77. de serpente.

Flectos exiguo miror in orbe pedes. Ovid. 4. Epist. 80.

Glomerabat lanam in orbes. Ovid. 6. Met. 19.

Glomerantur in orbes confusos grues. Lucan lib. 5. 715.

Impedire alternos orbes orbibus. Virg. 5. Æn. 584.

Labens vago orbe serpens. Stat. 5. Theb. 514.

Rapit immensos orbes per humum. Virg. 2. Georg. 153.

Sinuavit flexus corpus in orbes. Ovid. 9. Met. 64. de Acheloo qui se in anguem mutatum fuisse dicebat.

Insinuatur multiplices in orbes crinis. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 25.

Torquere aliquid in orbem. Cic. de Univers. 21. & 22.

Orbis, pro Maxima hominum multitudine, ut putes totius orbis populos convenisse. Ovid. 1. de Arte Am. 173.

Nempe ab utroque mari juvenes, ab utroque puellæ
Venere, atque ingens orbis in Urbe fuit. [Videtur dictum pro Totus orbis.

Spisso orbe circumdare aliquem. Sil. lib. 13. 684. [i. e. Spissa corona.

Orbis, Vocabulum militare, sicut frons, globus, cuneus, & alia id genus. Translata sunt autem ab ipsis rebus, quæ ita proprie nominantur: earumque rerum in acie instruenda sui cujusque vocabuli imagines ostenduntur. Hæc Gellius lib. 10. cap. 9.

Orbem facere. Sallust. Jugurth. 97. Cæs. 4. Bell. Gall. 38. Quum illi orbe facto sese defenderent, celeriter ad clamorem hominum circiter millia sex convenere. conf. Curt. 4. 13. 31. & Lex. Pitisc.

Tutari se in orbem Liv. 4. 39. V. IN præp.

Orbe societatis ambire. Plin. 9. Epist. 30. Primum est autem, suo esse contentum: deinde quos præcipue scias indigere, sustentantem foventemque orbe quodam societatis ambire.

Orbis, pro Contextu & serie, vel Successione continua ponitur. Virg. 2. Georg. 401. — redit agricolis labor actus in orbem;
Atque in se, sua per vestigia volvitur annus.

In orbem iret insigne regium. i. e. Ad omnes invicem perveniret. Liv. 3. 56.

Orbis idem in singulos annos volvitur. Liv. 3. 10.

Orbis Reipub. Cic. pro Planc. 93. Stare enim omnes debemus, tanquam in orbe aliquo Reip. qui quoniam versetur, eam deligere partem debemus, ad quam nos illius utilitas, salusque converterit. Idem 2. Attic. 9. Festive, mihi crede, & minore sonitu, quam putarem, orbis hic in Repub. est conversus, citius omnino quam potuit id culpa Catonis. Eidem lib. 2. 21. Equidem sperabam sic orbem Reipub. esse conversum, ut vix sonitum audire, vix impressam orbitam videre possemus: & fuisset ita, si homines transitum tempestatis exspectare potuissent. Budæus. conf. Tacit. 3. Ann. 55. 5. & Liv. 3. 36.

Absolvere orbem. V. ABSOLVO.

Orbis orationis, Circuitus. Cic. in Orat. 234. in Thucydide orbem orationis desidero. Idem 3. de Orat. 196. Quum circuitum & quasi orbem verborum conficere non possent, &c.

Conficit orbem suum forma concinnitasque verborum. Cic. in Orat. 149.

Orbis, pro Sphæris & astrorum circumvolutionibus. ut,

Lucidus orbis solis. Virg. 1. Georg 459.

Circuitus orbium solis, v defectibus LX & CCC, quarta fere diei parte addita conversionem conficiunt annuam. Cic. 2. de Nat. Deor. 50.

In orbem circumque fertur motus astrorum. Cic. 2. de Nat. Deor. 44.

Orbis & Globus. Cic. in Somn. Scip. 9. Novem tibi orbibus, vel potius globis, connexa sunt omnia.

Flammeus. Stat. 1. Silv. 6. 87.

Infernus. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 361.

Lacteus. Cic. in Somn. Scip. 8. Erat autem is splendidissimo candore inter flammas circus elucens, quem vos (ut a Grajis accepistis) orbem lacteum nuncupatis.

Laneus. Propert. 4. 6. 6.

Terque focum circa laneus orbis eat. V. Lex. Pitisc.

Obliquus. Lucan. lib. 1. 78. Intelligit circulum Zodiacum.

Signifer, Zodiacus. Cic. 2. de Nat. Deor. 54. Infra autem hanc stella Mercurii est, ea [illegible] appellatur a Græcis, quæ anno fere vertente signiferum lustrat orbem.

Conficiunt orbes suos & circulos celeritate mirabili stellæ. Cic. in Somn. Scip. 6.

Convertitur infimo orbe luna radiis solis accensa. Cic. in Somn. Scip. 10.

Exactus orbis lunæ. Lucan. lib. 2. 577.

Explevit luna orbem plenis cornibus. Ovid. 7. Met. 531.

Hausit sol medium orbem, i. e. Peragravit jam medium orbem suum. Virg. 4. Georg. 425. Meridiei periphrasis.

Orbis, pro Anno. Virg. 1. Æn. 273.

Triginta magnos volvendis mensibus orbes
Imperio explebit. i. e. Regnabit triginta annos. Orbis dicitur ea ratione qua Græci [illegible] vocant, quod scilicet circulum faciat, & semper in seipsum recurrat.

Annuus exactis completur mensibus orbis. Virg. 5. Æn. 46.

Orbis, [οἰκουμένη] Mundus noster, a rotunditate. Plin. prol. lib. 3. Terrarum orbis universus in tres dividitur partes, Europam, Asiam, Africam. Cic. 4. Fam. 1. Res vides quomodo se habeat: orbem terrarum, imperiis distributis, ardere bello.

Orbis terræ. Cic. 1. Catil. 9. In hoc orbis terræ sanctissimo gravissimoque consilio, &c.

Ager Campanus orbis terræ pulcherrimus. Cic. 2. de Lege Agrar. 76.

Extremi sinus orbis. Virg. 2. Georg. 123.

Caput orbis Roma. Ovid. 5. Fast. 93.

Decus orbis atque præsidium unicum. Sen. Herc. OEt. 7.

Princeps orbis terrarum. Cic. pro Domo, 110.

Extremus. Ovid. 2. Met. 254.

Fractus si illabatur. Hor. 3. Carm. 3. 7.

Magnus. Virg. 2. Georg. 339.

Solidus. Ovid. 1. Met. 31.

Anhelans sævis ardoribus. Sil. lib. 16. 100.

Circumsonat orbem totum Nereus. Ovid. 1. Met. 187.

Describit totum radio Mathematicus. Virg. 3. Ecl. 41.

Dimensus certis partibus. Virg. 1. Georg. 231.

Domitus. Ovid. 1. de Arte Am. 177.

Peragrare orbem omnium terrarum. Cic. 6. Verr. 106.

Percensere. Ovid. 2. Met. 335.

Perhorruit totus. Ovid. 1. Met. 203.

Reget pacatum. Virg. 4. Ecl. 17.

Situs exterritus. Stat. 1. Theb. 215.

Temperat sol orbem. Ovid. 15. Met. 869.

Orbis, Regio, seu pars orbis. Plin. lib. 12. cap. 5. Nunc eas exponam, quas miratа est Alexandri Magni victoria, orbe eo patefacto.

Alienus orbis. V. Alienus, in ACTUS.

Diversus orbis procul a patria. Ovid. 2. Met. 223.

Fecundus. Ovid. 8. Met. 802.

Peregrinus. Ovid. 1. Met. 94.

Orbis pro Romano Imperio. Nepos 25. 20. 5. De Antonio & Octavio. Cum se uterque principem orbis terrarum esse cuperet. Tacit. Germ. 2. 1. Adversus Oceanus raris ab orbe nostro navibus aditur. conf. Cic. 4. Fam. 1. aliaque exempla supra.

Orbis, pro Orbili. Varro de R. R. cap. 5. Quum & aqua calida & frigida, ex orbi ligneo mensaque quam dixi, in primis radiis esse epistomiis versis ad unumquemque lectum, sic ut fluat in convivam.

Orbis rotarum. Plin. lib. 8. cap. 16. Atque hoc tale, tam sævum animal, rotarum orbes circumacti, currusque inanes, &c. terrent. De leonibus.

Ferrati orbes. i. e. Rotæ. Virg. 3. Georg. 361.

Rapidi. Valer. 6. Argon. 239.

Revoluto orbe nunquam insistens rota. Senec. Hippol. 18.

Orbis, super quem carnes in mensa minutim concidere solemus, ne corrumpatur mappa. Martial. lib. 2. 43.

Tu Lybicos Indis suspendis dentibus orbes:
Fulcitur testa fagina mensa mihi [Hic est ipsa mensa eburnea.

Orbis, Operculum in orbem factum. Cato de R. R. cap. 10. Molilia una, abacum unum, orbes æneos duos, mensas duas, fusmna magna una.

Ponitur pro Clypeo apud Poetas passim. Virg. 10. Æn. 783.

— illa per orbem
Ære cavum triplici, &c. Val. Flacc. 1. 451.
Orbis quem genitor gestabat. conf. Claud. de Bell. Gild. 425. & Goesal ad Petron cap 89.

Orbi, ablativus antiquus, pro Orbe. Lucret. lib. 5. 74.

Et quibus ille modis divûm metus insinuarit
Pectora, terrarum qui in orbi sancta tuetur
Fana, lacus, lucos, &c

Orbs, pro Orbis. Fortunat. 8. Carm. 5.

Gaudet & orbs totus, pontus, arena polus. Item,
Orbs quoque totus item per nova vota fremit.

ORBICUS, a, um. Adj. [κυκλοφορικός] Per orbem ductum, seu per circulum, interprete Nonio 2. 614 Varro, Ut sidera cæli circa terram atque axem volventur motu orbico.

ORBICULUS, i. m. dimin. [κυκλίσκος] Plin. lib 25. cap. 13. Concisa quoque in orbiculos servatur in vino.

Orbiculus, pro Trochlea. Cato R. R. cap. 3. Trochleas Græcanicas binas, quæ funibus sparteis ducantur: orbiculis superioribus octonis, inferio-

ribus

Digitized by Google

ribus fenis citius duces. conf. Pallad. 3. 11. Solin. cap. 27. & Vitruv. lib. 9. extr.

ORBICULĀRIS, e. Adj. ut, Orbicularis herba. Apul. de Herb. cap. 17. conf. Marcell. Emp. cap. 4.

ORBICŬLO, āre. Gloff. Vet. Orbiculatur, κυκλοῦται.

ORBICULĀTUS, a, um. Adj. ex Partic. [κυκλωτὸς] Quod in orbem & circuitum factum eft, a figura orbis in rotundam figuram circumacti: ut Poma orbiculata. Columel. lib 5. cap. 10. Cic. 8. Fam. 15. Nunc tibi noftri milites, qui durisfimis & frigidisfimis locis tæterrima hieme bellum ambulando confecerunt, malis orbicularis effe pasti videntur? Hic mala orbiculata pro Delicatis cibis poni intelligo, quæ in deliciis erant lautisfimis hominibus urbanis. Mala enim deteriora edebant milites. Juvenal. 5. Sat. 148.

> Virro fibi, & reliquis Virronibus, illa jubebit
> Poma dari, quorum folo pafcaris odore:
> Qualia perpetuus Phæacum autumnus habebat;
> Credere quæ posfis furrepta fororibus Afris.
> Tu fcabie frueris mali, quod in aggere rodit,
> Qui tegitur parma & galea, &c Hæc Turnebus. conf. Plin. 27.

13. pr. & Ammian. 31. 6. Proverb. Non omnia orbiculata funt.

ORBICULĀTIM, Adv. [κυκλοτερῶς] Per orbem & circulos, quafi circulatim Plin. lib. 11. cap. 37. Sed quibus cervix, e multis vertebratisque orbiculatim osfibus flexilis ad circumfpectum, articulorum nodis jungitur. Orbiculatim rotari. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 9.

ORBĪLA, is n. Id effe videtur quod rotam in fummo axe continet: vel id potius quod in extremis radiis eft, & canthis cingitur. Varro 3. de R. R. cap. 5. In infula eft columella, in qua intus axis, qui pro menfa fuftinet menfam radiatam, ita ut ad extremum, ubi orbile folet effe acutum, tabula cavata fit, Budæus.

ORBITA. æ. f. [τροχιὰ] Rota, five currus. Virg. 3. Georg. 294.

> — juvat ire jugis, qua nulla priorum
> Caftaliam molli divertitur orbita clivo. Cic. 2. Att. 21. Ut vix

fonitum audire, vix impresfam orbitam videre posfemus.

Orbita, [τροχιὰ, ἁρματοτροχιὰ] Veftigium decurrentis in viis rotæ ex curfu. Plin. lib 8. cap. 58. Iidem ubicunque fint, orbitam fi tranfiere, moriuntur. De muribus.

Orbita vinculi fentitur vexatione non dubia. Plin. lib. 17. cap. 23. h. e. Veftigium vinculi quo alligata fuit vitis.

Monftrare orbitam. Quintil. lib. 2. cap 13. Juvenal. 14. Sat. 32.

> Et monftrata diu veteris trahit orbita culpæ.

Orbita, Rotunditas. Virg. in Ætn. 230.

> Solis fcire modum, & quanto minor orbita lunæ eft. l. a. Orbis.

ORBITŌSUS, a, um. Adj. ut, Orbitofæ viæ, In quibus frequentes funt orbitæ. Auctor ejus Iambici quod eft inter obfcæna carmina, cujus titulus eft De Sabino,

> Et inde tot per orbitofa millia
> Jugum tulisfe. Millia. i. e. Milliaria.

ORBITAS, V. ORBUS.

ORBIUS, i. m. Clivus Romæ per cujus orbes Tullia & Tarquinios rege interfecto properarunt in regiæ domus posfesfionem. V. Feft.

ORBONA, æ. f. Dea a Romanis culta, ne orbos faceret. V. Arnob. lib. 4. & Lex Pitifc. Hujus ara apud ædem Larium. Plin. lib. 2. cap. 7.

ORBUS, a, um. Adj. [τυφλὸς, πηρὸς] proprie dicitur, Oculorum luce privatus: quafi amisfis orbibus, propter rotunditatem oculorum.

Luminibus orbus. Plin. lib. 9. cap. 42.

Sic χήρους πάντων τῶν ὄψεων. Juftinus 159. H. St. Martyr nempe. Sic Viduus pharetra Horat. V. VIDUUS. Metaphorice, non proprie.

Altero lumine. Plin. lib. 35. cap. 10.

Orbus veneno. Plin. lib. 8. cap. 39. Omnia fecesfus tempore veneno orba dormiunt.

Vifus orbus. Sil. lib. 13. 726.

> — Pyrrhumque a limine portæ
> Dejecit vifus orbus. Vifus, accufativus eft: Orbus, nominativus; ut fi diceres Orbus oculos. Intelligit autem Appium Claudium cæcum.

Palmites orbi, Qui oculis & gemmis carent, & nihil pariunt. Columel. lib. 4. cap. 27.

Orbus, per translationem, dicitur Quicunque aliqua re cara privatus eft: ut ait Valla.

Rebus omnibus quibus & natura me, & voluntas & confuetudo asfuefecerat, orbus. Cic. 4. Fam. 13.

Auxilii orbus. Plaut. Rud. 2. 3. 19.

Aula. Valer. 6. Argon. 47.

Civitas. Cic. 3. Fam. 11.

Concio orba ab optimatibus. Cic. pro Flacc. 54. Ufque eo orba fuit ab optimatibus illa concio, ut princeps principum esfet Mæandrius.

Funera orba rogis. Stat. 10. Theb. 7.

Legatio unius morte orba & Debilitata. Cic. 9. Philip. 1. Subito ereptus totam legationem orbam & debilitatam reliquit.

Philofophia orba in Græcia, Nulla & manca. Cic. de Academica philofophia, lib. 1. de Nat. Deor. 11. Confirmata a Carneade ufque ad noftram viguit ætatem: quam nunc propemodum orbam esfe in ipfa Græcia intelligo. [i. e. Defertam.

Plebem orbam ne relinquunto. Cic. 3. de Legib. 9.

Portenta pedum. Lucret lib. 5. 838.

Refpublica orba Confulis fidem tanquam legitimi tutoris, imploravit. Cic. Poft red. ad. Quir. 11.

Orbus, [ἄπαις] Pater dicitur, qui amifit liberos. Cic. in Parad. 5. Quem nurum locupletis orbi fenis non obfervat? Quintil. lib. 7. cap. 5. In paupere gratior, quam in divite, dante beneficium quam reddente, patre quam orbo. Juven. 3. Sat. 129.

> — dudum vigilantibus orbis.

Orbæ fuis natis matres. Columel. lib. 7. cap. 4.

Orba nato, fimul & privata viro. Phædr. 3. 10. 45.

Orbatum, pro Exhæredato pofuit Plin 5. Epift. 1. & 8. Epift. 18.

Orbus, [ὀρφανὸς] Qui parentes amifit. Ter. Phorm. 1. 2. 75.

> Lex eft ut orbæ, qui fint genere proximi,
> His nubant. Quintil. lib. 7. cap. 5.

Orba patre virgo. Ter. Adelph. 4. 5. 16.

Te incolumi orbi non erunt filii. Cic. 1. Q. frat. 3.

ORBĬTAS. ātis. f. [ἀπαιδία] Illa parentum qualitas poft amisfos liberos: et uxoris Viduitas poft amisfum maritum. Cic. de Clar. Orat. 90. Tum C. Galli etiam filium flens commendabat, cujus orbitas & fletus mire miferabilis fuit, propter recentem memoriam clarisfimi patris. Idem 5. de Finib. 84. Bonum liberi, mifera orbitas.

Dolor orbitatis. fcil. Ob filium interfectum. Juftin. 1. 5. 8. Stat. 4. Silv. 7. 33.

> Orbitas omni fugienda nifu,
> Quam premit votis inimicus hæres. conf. Curt. 6. 9. 13. & 7. 1. 2.

Plur. Solin. cap. 51. Sipylus, Tantalis antea dictus, & in illam vocabuli memoriam orbitatibus datus Niobæ. conf. Arnob. lib. 5. extr. & Auguftin. Civ. Dei. 22. 22.

Vulnus orbitatis. Quintil. in procem. lib. 6.

Orbitas luminis. Plin. lib. 7. cap. 37.

Orbitas tecti, Amisfio. Plin. lib. 35. cap. 3. Exftant certe hodieque antiquiores Urbe picturæ Ardeæ in ædibus facris, quibus equidem nullas æque demiror, tam longo ævo durantes in orbitate tecti, veluti recentes. h. e. Amisfo tecto.

Orbitas, [ὀρφανία] *Orphanitas*, ut vocant. Plaut. Capt. 3. 5. 105.

> Quafi in orbitatem liberos produxerim. Plin. Paneg.

ORBITŪDO, inis. f. [ὀρφάνευσις] Idem, fed antique. Accius, Miferet lacrimarum, luctuum, orbitudinis. Turpilius, Hoc te oro, ut illius commiferefcat miferæ orbitudinis. Non. 2. 599. Vet. Gloff. Græco Lat. Ἀπαιδία, orbitudo, orbitas.

ORBO, [στερῶ] āre. Orbum facere, Privare. Cic. de Amicit. 10. Moveor enim tali amico orbatus.

Orbare equitatu. Plin. 12. 8. Ibi & frutex peftilens raphani, folio lauri, odore equos invitante, qui pæne equitatu orbavit Alexandrum.

Orbare fe luce. Cic. 3. Tufc. 26.

Orbari auxilio. Cic. pro Muren. 83.

Orbare fenfibus. Cic. 4. Acad. 61. Non ergo is excæcat nos; aut orbat fenfibus. Ibid. 61. Privat approbatione omni, orbat fenfibus.

Phafidos unda orbata eft avibus. Petron. cap. 119.

ORBĀTUS, a, um. Partic. [στερηθεὶς] ut,

Orbatus filio. Cic. 1. Off. 52. Et 1. Tufc. 85. Orbatus progenie.

Orbatus dignitate. Cic. 1. Tufc. 12.

Orbatus fpe falutis. Cic. 6. Fam. 6. Nec iis quidem verbis, quibus te confoler ut afflictum, & jam omni fpe falutis orbatum.

Filio orbata mater. Cic. pro Cluent. 45.

Anferes orbati duce. Petron. cap. 136.

Leæna furit catulo lactante orbata. Ovid. 1. Met. 547.

Refpublica multis claris viris orbata. Cic. 4. Fam. 9.

Vaccæ orbatæ. Valer. 8. Argon. 457.

ORBATIO, ōnis. f. [στέρησις] Senec. Epift. 88. Paupertas non per pofitionem, fed per detractionem dicitur, vel (ut antiqui dixerunt) per orbationem: Græci dicunt στέρησις, quum dicunt, non quod habeat dicitur, fed quod non habeat. Idem ad Marciam cap. 7. Paupertatem, luctum, orbationem, alius aliter fentit. al. Abitionem. Gloff. Vet. Lat. Gr. Orbatio, στέρησις, τύφλωσις.

ORBĔFĂCIO, ĕre. Onomaft. Orbefacio, ὀρφανίζω.

ORBĬFĬCO, āre. Accius apud Non. 2. 852. Pernici orbificor liberorum leto & tabificabili.

O R C

ORCA, æ. f. [ὄρκα] Genus belluæ marinæ, balænis infeftum, inquit Feftus. Plin. lib. 9. cap. 6. Balænæ & in noftra maria penetrant, &c. Has fcire orcas, infeftam his belluam, & cujus imago nulla repræfentatione exprimi posfit alia, quam carnis immenfæ dentibus truculentæ. Irrumpunt ergo in fecreta, ac vitulos earum & fetas, vel etiamnum gravidas lancinant morfu, incusfæque ceu Liburnicarum roftris fodiunt.

Orcæ, ad illius animalis fimilitudinem dicuntur Vafa vinaria: funt enim orcæ teretes atque uniformi fpecie, auctore Feftu. Varro de R. R. lib. 1. cap. 13. Quod fæpe, ubi conditum vinum novum, orcæ in Hifpania fervore mufti ruptæ. Hor. 2. Serm. 4. 66.

> Non alia quam qua Byzantia putruit orca. Perf. 3. Sat. 76.
> Mænaque quod primæ nondum defecerit orcæ.

Orca, Vas fictile eft, lato alveo, angufto ore ac fundo, longiore collo, in quam, inter ludentes pueros, qui nucem injecisfet, victor erat. Perf. 3. Sat. 50.

> — anguftæ collo non fallier orcæ.

Proprie etiam Vafculum aleatorium eft, quo conjecti agitatique tali emittuntur in tabulam aleatoriam. V. Talus pro ludo, in TALUS. & Prifcian. 3. 9.

Orca, Vas in quo ficus asfervantur. Columel. lib. 12. cap. 15. In orcas bene picatas meridiano tempore calentem ficum condere.

Orca, Capfa pigmentorum. Plin. lib. 35. cap. 6. Ufta cafu reperta incendio Piræi, cerusfa in orcis cremata.

Orca, Gemma. Plin. lib. 37. cap. 10. Orca barbari nominis, e nigro fulvoque ac viridi & candido placet.

ORCŬLA, æ. f. dimin. [ὀρκίδιον] Cato de R. R. cap. 119. Cyminum, fœniculum, rutam, mentam, in orculam condito. Idem cap. 117.

ORCĂDES, um. f. pl. [Ὀρκάδες] infulæ ad Scotiam in Oceano Boreali, quæ hodie parent regi Magnæ Britanniæ. Notisfimæ funt ex Plinio & Strabone. Triginta numerat Mela 3. 6. Vulgo *Orkney isles*.

ORCA, æ. f. Avis inter apodas. Plin. 11. 47.

ORCELLIS, is. f. Urbs Hifpaniæ Ptolemæo lib. 2. cap. 7. Vulgo *Origuela*.

ORCHĂMUS, i. m. [Ὄρχαμος] Asfyriorum rex, Leucotheam filiam fuam ab Apolline ftupratam vivam defodit. Ovid. 4. Met. 221.

ORCHESTOPALARIUS, V. PETAMINARIUS.

ORCHESTRA, æ. f. [ὀρχήστρα] Spatium in theatro, in quo Senatorum erant loca defignata, junctum Pulpito, ubi fcenici artifices fuas præftabant actiones, ut fcribit Vitruv. lib. 5. cap. 6. Cujus pulpiti altitudo non erat quinque pedibus altior, ut fedentes fpectare posfent omnium agentium geftus. Cic. de Provinc Conf. 14 Itaque ille alter aut ipfe eft homo doctus, & a fuis Græcis fubtilius eruditus, quibufcum jam in orcheftra helvatur, antea poft fiparium folebat.

Orcheftram, pro Sellione Senatus & primorum pofuit Juven. 3. Sat. 177. quum ait,

> — fimi-

— similemque videbis
Orchestram & populum. Suet. Aug. cap. 35. Deinde in Orchestram Senatumque descendit, &c.
Orchestra dicta, quod in ea saltationes fieri consuevissent; nam apud Græcos ὀρχεῖσθαι, tripudio & salto significat. V. Lips. de Amphit. cap. 14. vel Lex. Pitisc.

ORCHESTROPOLARIUS, i. m. apud Firmic. 8. 15. qui vertiginosa saltatione in orbem movetur. Græce ὀρχηστροπάλαρ. V. Salmas. in Solin. cap. 49.

ORCHION, i. n. Herba mercurialis. Apul. de Herb. cap. 335.

ORCHIS, is. [ὄρχις] vel ORCHITES, is. f. Genus olivarum, quæ a testiculis nomen sumpserunt, ut ait Servius. Nam ὄρχεις Græcis testes dicuntur. Unde etiam vocantur testiculares olivæ. Columel. lib. 5. cap. 8. Orchis quoque & radius melius ad escam, quam in liquorem, stringitur.
Orchen ab Orchite differre Varro innuere videtur, quum ait, Olea grandis orchitis, quod ea Attico orche minor. Nam orchitis etsi magna est, est tamen minor orche, olea quadam Attica. Ex Turnebo. V. OLEA.
Orchis, Herba quæ vulgo *testiculus canis* dicitur, de qua Plin. lib. 26. cap. 10.
Orchis, Piscis. Plin. lib. 32. cap. 2. Durissimum esse piscium constat qui orchis vocetur, rotundus est, & sine squamis, totusque capite constat.

ORCHIUS, i. m. in Iambicis metris apud Mart. Capell. 9.

ORCHOE, es. f. [Ὀρχόη] Babyloniæ urbs juxta paludes, & desertam Arabiam, auctore Ptolemæo lib. 6. Urchoa dicitur apud alios: ipsa est *Ur* Chaldæorum Abrahæ patria.

ORCHOMENUS, i. m. [Ὀρχόμενος] Thessaliæ mons: a quo Orchomenos, civitas est Bœotiæ, contermina Thessaliæ, in qua fons erat Gratiis sacer, ut notat Servius. Ad hanc urbem Homerus in Iliade innumera quotannis deferri navibus dixit in oratione Achillis ad Ulyssem & Phœnicem. Ovid. 5. Met. 607.
Usque sub Orchomenon, Psophidaque, Cyllenemque.
Feros Orchomenos. Ovid. 6. Met. 416.
Dives pecorum. Stat. 4. Theb. 295.
Est item Orchomenos, Fluvius in Bœotia ad Trophonium, teste Plin. lib. 31. cap. 2.
Historici alteram Orchomenum tradiderunt, quæ Euboicæ urbs est. & Insula una ex Cycladibus in Euboico mari, in qua Titani regnasse dicuntur.

ORCHOMENIUS, a, um. Adj. [Ὀρχομένιος] Orchomeniorum rex Eteocles fuit, qui primus Gratiarum templum extruxit.

ORCINIANUS, ORCINUS, ORCIUS. V. ORCUS.

ORCISCOPALARIUS, V. PETAMINARIUS.

ORCULA, V. ORCA.

ORCUS, i. m. [Ἅδης] Obscuritas inferorum, Pluto. Cic. 6. Verr. 111. Hic dolor erat tantus, ut Verres alter Orcus venisse Ennam, & non Proserpinam asportasse, sed ipsam abripuisse Cererem videretur.
Arbiter Orci Minos. i. e. Inferorum. Propert. lib. 3. 19. 27.
Satelles Orci. Hor. 2. Carm. 18. 34.
— nec satelles Orci
Callidum Promethea
Revexit auro captus.
Victima nil miserantis Orci. Hor. 2. Carm. 3. 24.
Formidabilia. Ovid. 14. Met. 116.
Luridus. Hor. 3. Carm. 4. 74.
Niger. Hor. 4. Carm. 2. 23.
Pallidus. Virg. 1. Georg. 277.
Rapax. Hor. 2. Carm. 18. 30.
Orcus, Fluvius infernalis (inquit Festus) ab urgendo dictus, quod ad mortem urgeat: c enim pro g frequenter ponebant antiqui. Quidam ab ὅρκος, quod est Juramentum deducunt, quod per illum, id est per Stygem paludem, a qua profluit, jurabant dii, nec pejerare licebat. Al. ab ἕρκος septum. vel ab ὀρυχὴ fovea in qua conduntur mortui. Veteres Latinos Orchum dixisse testatur Nævii Epitaph. apud Gell. 1. 24. in quo Orchius vel Orchivus thesaurus mortui dicuntur. V. ORCIUS infra.
Orcus fluvius, qui & Titaresius & Eurotas Plin. l. 4. c. 8. est de Peneo Thessaliæ fluvio. Accipit amnem Orcon, nec recipit, sed olei modo supernatantem, ut dictum est Homero, brevi spatio portatum abdicat, pœnales aquas, dirisque genitas, argenteis suis misceri recusans. ubi Hard. V.
Orcum Ennius, Plautus, Laberius, Horatius, & Tibullus pro ipso Rege inferorum posuerunt, qui & Dis & Pluto vocatur.
Demittere aliquem Orco, Occidere. Virg. 2. Æn. 398.
Mactare orco. Liv. 9. 40.
Missus ad Orcum fulmine. Hor. 3. Carm. 4. 75.
Morari orcum, i. e. Non mori, quum quis mori debet. Est enim tum quodammodo Orco in mora. Hor. 3. Carm. 27. 50.
Impudens liqui patrios penates,
Impudens Orcum moror, &c.
Rationem habere, vel ponere cum Orco, est Periculo mortis sese exponere, quum id prævideamus, quod solent agricolæ, qui in pestilenti agro quamvis fructifero serunt. Varro 1. de R. R. cap. 4. de principiis agriculturæ, Etenim ubi ratio cum Orco habetur, ibi non modo fructus est incertus, sed etiam colentium vita. Columel. lib. 1. cap. 3.
Orci galea eam vim habere fingitur a Poetis, ut qui ea tectus est, videri a nemine possit. Hyginus Poet. Astron. 2. 12. ineptiarum accusat. conf. Schott. ad Zenob. Prov. Cent. 1. 41.

ORCIUS, a, um. Adj. ut, Orcius thesaurus, pro Inferno. Nævius apud Gellium lib. 1. cap. 24.
Immortales mortales si foret fas flere,
Flerent divæ Camœnæ Nævium poetam.
Itaque postquam Orcio traditus est thesauro,
Obliti sunt Romæ loquier Latina lingua. Al. Orci, vel Orcino.

ORCINUS, a, um. Adj. ab Orco ut, Libertus Orcinus, qui directo liber fit: dictus, quod ab eo, qui ad Orcum, hoc est mortem tendit, manumittitur. Quidam non Orcinum, sed Orthinum potius dicendum putant, ab ὀρθὸς, quod directum significat. Ulpian. D. de fideicom. libertat. l. Ergo. §. De solido, Hi qui ad libertatem pervenerunt, quorum liberti fiant constitutio ostendit, ut qui directam libertatem acceperunt, orcini sint liberti. Cæl. lib. 10. cap. 18. Jureconsulti Orcinos libertos ipsius testatoris interpretantur, qui jam sit in Orci familiam adscriptus, & in peculio Proserpinæ connumerandus. Alciat. lib. 1. Prætermissorum, Orcinus libertus is creditur, qui directam libertatem accipit. Quidam idcirco dici tradidere, quod ab his manumittatur, qui ad Orcum tendunt. Nobis placet ut orthinum dicamus: quoniam ὀρθὸν directum significat; hinc Orthodoxi, qui rectæ in divinis sunt opinionis: tametsi in Græcis scholiis juris civilis etiam ὄρκινος ἀπελεύθερος legatur, id est orcinus, non orthinus. Hæc Alciat. Justinian. Instit. lib. 2. tit. 24. Qui directo ex testamento liber esse jubetur, ipsius testatoris libertus fit, qui etiam orcinus appellatur. Quem locum enarrant Theophilus, Vocatur autem is, inquit, apud Jurisconsul. Orcinus libertus id est χαρωνῖται, a Charonte. Orcinos etiam vocant Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 15. & Beroaldus in lib. 3. Asini Apul. exponens illud, Jam in peculio Proserpinæ & in Orci familia numeratus. Porro directa nuncupatur libertas, quam dominus statim contribuit: sicut obliqua, vel fideicommissaria, quæ danda mandatur hæredi.

ORCINIANUS, a, um. Adj. ut, Orciniana sponda, pro Lecto funebri; sic enim exponit Beroaldus in lib. 3. Asini Apul. Martial. lib. 10. 5. In maledicum poetam,
Vocet beatos, clamitetque felices,
Orciniana qui feruntur in sponda. Cælius lib. 1. cap. 18. Orciniana sponda, pro sandapila ponitur, sive pheretro. Sunt tamen (Domitium Calderinum innuit) qui non ab Orco, id est Plutone, sed ab ἕρκος, quo septum significatur, quod & Orcana dicitur ab ἕρκος, nomen id deducant, & capulum sive thecam ex impolitioribus lignis, aut etiam viminibus contextam compactamque autument significare. Quod si est, aspirabimus primæ: nisi quod in Orat. aliud Cic. est visum. At Valerius Probus flatilem admittit. Hæc Cælius. conf. J. N. Loens. Miscell. 3. 3.

ORCYNUS, i. m. Piscis marinus. Plin. 32. 11.

O R D

ORDEACEUS, a, um. Adj. [κρίθινος] ab ORDEUM, V. HORDEUM. Apud Varronem 2. de R. R. cap. 6. Ordeacea farina. Et apud Columel. lib. 5. cap. 10. Ordeacea pira.

ORDESSUS, i. m. Primus fluviorum Scythiæ, magnusque, & ab Oriente profluens cum Istro miscetur, teste Herodoto lib. 3.

ORDINO, are. ORDINARIUS. &c. V. ORDO.

ORDIOR, orsus & orditus sum facit, teste Prisciano, [ἄρχομαι, ἐπιχειρίζω, ὑποτίθεμαι] iri. Incipere. Cic. 5. Tusc. 37. Unde igitur rectius ordiri possumus, quam a communi parente Natura? quæ quicquid genuit, non modo animal, sed etiam quod ita esset ortum e terra, ut stirpibus suis niteretur, in suo quidque genere perfectum esse voluit. Festus, Ordiri est principium rei facere. Unde & togæ vocantur exorditæ.
A principio ordiri, & aliquem a puero inspicere. Cic. 2. Philip. 44.
Ordiri & Terminare, Contraria. Cic. pro Marcel. 33. Sed ut unde est orsa, in eodem terminetur oratio mea, &c.
Ab initio ordiri & perducere ad extremum, & novissima conferre primis. Cic. ad Octav.
Altius ordiri, & memoriam repetere. Cic. 6. Verr. 105. De quo si paulo altius ordiri, ac repetere memoriam religionis videbor, ignoscite.
A capite ordiri. Plin. lib. 25. cap. 11.
A facillimis ordiamur. Cic. 1. de Finib. 53.
Causam. Cic. 1. de Legib. 21.
Fundamenta ordiri ex depressiore loco. Columel. lib. 1. cap. 5.
Initium quoddam alterius vitæ. Cic. 4. Att. 1.
Orationem. Cic. in Orat. 3. 189.
Reliquos ordiri. Nepos 7. 11. 6. conf. Non. 1. 183.
Telam ordiri, pro Texere. Plin. lib. 11. cap. 24. Sic, Telam exordiri. Plaut. Pseud. 1. 4. 6.
Immo aliud. ut Lat. Gall. *Ourdir de la toile*. H. St.
Orditus sum. Vulg. Interp. Esai. cap. 25. 7.

ORSUS, a, um. Partic. [ἀρξάμενος] activæ significationis. Cic. 1. de Legib. 9. Et ego animi pendere soleo, quum semel quid orsus, si traducor alio.
Orsus dicitur, Qui fari incœpit. Virg. 1. Æn. 329.
— Veneris contra sic filius orsus. Idem. 2. Æn. 2.
Majorem orsa furorem. Virg. 7. Æn. 386.
Dicere in foro orsus est Hortensius admodum adolescens. Cic. de Clar. Orat. 301.
Orsum, Poetæ aliquando pro Eo qui finit, abusive posuerunt. Virg. 9. Æn. 656.
— sic orsus Apollo
Mortalis medio aspectus sermone reliquit. Orsus, i. e. Locutus. Servius. conf. 12. Æn. 806.
Sic orsa loqui vates. Idem 6. Æn. 125.
Passive. Idem 7. Æn. 435. Orsa ore referre. V. ORSA, infra.

ORSA, orum. n. [ἐπιχειρήματα] Incœpta, initia. Liv. in Præfat. lib. 1. Cum bonis potius ominibus, votisque ac precationibus deorum dearumque, si ut poetis nobis quoque mos esset, libentius inciperemus, ut orsis tanti operis successus prosperos darent.
In melius sua orsa reflectere. Virg. 10. Æn. 632.
Nostra loquar: nulli vatum debebimus orsa. Manil. 2. 57.
Vatis pia præcinentis orsa. Prudent. Cathem. 4. 96.

ORDITUS, a, um. Partic. passive. Sidon. 2. Epist. 9. Bifariam orditus. Fortunat. lib. 1.
Versibus orditum carmen amore trahit. V. Voss. de Vit. L. L. 1. 24. & Goclen. Probl. Gram. 2. 2.

ORDIENDUS, vel ORDIUNDUS, a, um. Partic. [ἐπιχειρητέος] Cic. 1. de Orat. 98. Et quoniam princeps Crassus ejus sermonis ordiendi fuit, date nobis hanc veniam. Idem 1. de Legib. 21. Ab eo nobis causa ordienda est potissimum. Liv. Præf. lib. 1. extr. Ab initio certe tentæ ordiendæ rei absint.

ORSUS, ûs. m. [ἐπιχείρησις] Cic. 2. de Divin. 63.
Scire ratusne habeant, an vanos pectoris orsus. Ex Homero. Virg. Cul. 2.
Atque ut araneoli tenuem formavimus orsum.

ORDIA, orum. n. [ἀρχαί] Lucret. lib. 4. 32.
Quove modo distracta rediret in ordia prima. i. e. In primordia.

ORDO, inis. m. [τάξις, σύνταξις, διάταξις, ἀκολουθία, ὁρμαθός] est Digestio,

gestio, & in suo cujusque rei loco collocatio. Plin. lib. 11. cap. 37. Duos ordines habuit maxillarum.
Angulares ordines. V. ANGULUS.
Discretus. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Longus. Virg. 6. Æn. 482.
— quos ille omnes longo ordine cernens
Ingemuit. Ubi Servius, Longo ordine, Ingenti multitudine.
Lucidus. Hor. de Arte Poet. 41.
Magnus ordo sæculorum. Virg. 4. Ecl. 5.
Mutatus. Lucret. lib. 1. 768.
Obliquus signorum. Virg. 1. Georg. 236. Circulus Zodiacus.
In ordine, V. IN.
Ordo rerum & vicissitudo. Cic. 2. de Arusp. resp. 19. Et ea quæ tanta mente fiunt, ut vix quisquam arte ulla ordinem rerum ac vicissitudinem persequi possit, casu fieri putet?
Ordo & opportunitas rerum. Cic. 1. Off. 142.
Incredibilis rei. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Ordo & modus omnium quæ fiunt, quæque dicuntur. Cic. 1. Off. 15.
Ordo & dispositio argumentorum Cic. 2. de Orat. 179.
Ordo seriesque causarum. Cic. 1. de Divin. 125.
Rectus quæstionum. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Ordinis & collocationis vis eadem videtur. Cic. 1. Off. 142.
Conservatio ordinis. Cic. 1. Off. 142.
Prius ordine, & Posterius ordine, contraria. Hor. 1. Serm. 4. 38.
Adducere in ordinem. V. ADDUCO.
Adducere ex inordinato in ordinem. Cic. de Univers. 7.
Adhibere ordinem. Cic. 1. Off. 37.
Administrare aliquid ordine. Cic. 10. Att. 7.
Affert maxime lumen memoriæ ordo. Cic. 2. de Orat. 358.
Collocare quædam ex ordine. Auctor ad Heren. lib. 3. 31.
Compellare aliquos ex ordine. Cic. 2. de Fin. 24. Ex poeta.
Componere ordinem rei gerendæ. V. COMPONO.
Conficere in. Cic. pro Rosc. Com. 7.
Conservare alteries in scribendis litteris. Cic. 6. Att. 1. pr.
Consertus tribus momentis ordo rerum est. Quintil. lib. 5. cap. 10. Ut sunt autem tria tempora, ita ordo rerum tribus momentis consertus est.
Consurgunt terno ordine remi. Virg. 5. Æn. 120. i. e. Triplici.
Convertere ordinem votorum. V. CONVERTO.
Descendere perpetuo ordine. Ovid. 11. Met. 753. de Mergo.
Dicere aliquid ordine, h. e. Per ordinem narrare. Ter. Phorm. 4. 1. 14.
Dicere sententiam ex ordine. Cic. 6. Verr. 143.
Dirigere in quincuncem arborum ordines. Cic. de Senect. 59.
Disponere disjecta membra in ordinem. Senec. Hippol. 12.
Dispensare atque disponere inventa ordine. Cic. 1. de Orat. 142.
Dare ordinem dicendi. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Ducere. Quintil. lib. 4. cap. 2. Et lentum profectionis ordinem ducit.
Ordinem ducere, per translationem, pro Ordine persequi. Quintil. lib. 10. cap. 1. Idem nobis per Romanos quoque auctores ordo ducendus est.
Effari ordinem rei alicujus. Senec. Hippol. 10.
Efficere ordinem. Quintil. lib. 2. cap. 17.
Exit in longum rerum ordo. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Explicare ordinem alicujus rei. Quintil. in Proœm. lib. 4.
Explicare ordines temporum. Cic. de Clar. Orat. 15. V. EXPLICO.
Facere ordinem. Quintil. lib. 7. cap. 11.
Hæc a me ordine facta puto me Bruto probaturum. Cic. 6. Att. 2. i. e. Sapienter. [Adverbialiter ponitur Ordine, pro Recte. Unde & sæpe occurrit Recte atque ordine &c. V. seq.
Facere aliquid recte atque ordine. Cic. pro Quint. 28.
Fecisse recte atque ordine, exque Republica. Cic. 3. Philip. 39.
Ferre ordinem. Quintil. lib. 1. cap. 4.
Habere locos ex ordine. Auctor ad Heren. lib. 3. 30.
Immutare ordinem verborum. Cic. in Orat. 214.
Incedunt longo ordine victæ gentes. Virg. 8. Æn. 722.
Injicere rectum ordinem, & frena vaganti licentiæ. Hor. 4. Carm. 15. 9.
Instituere ordinem. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Interrogare ordine. Cic. in Partit. 1.
Interrumpere. V. INTERRUMPO.
Invertere. V. INVERTO.
Locare ordine aliquid. Virg. 5. Æn. 102.
Memorare ordine. Plaut. Cas. 5. 2. 22.
Migrare ordine. Lucret. lib. 3. 757.
Narrare rem ordine. Ter. Eun. 5. 5. 28.
Nascitur ordo major rerum mihi. Virg. 7. Æn. 44.
Peccatur perturbatione rationis atque ordinis, quicquid peccatur. Cic. in Parad. 3.
Permotatus. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Perturbare ætatum ordinem. Cic. de Clar. Orat. 233.
Ponere ordine. Virg. 1. Ecl. 74.
Insere nunc Melibœe piros, pone ordine vites. Ubi Servius, Pone ordine, quia quadrato ordine vites ponuntur.
Quærere rationem ordinis & disponendarum rerum. Cic. 2. de Orat. 181.
Recitare ex ordine aliquid. Cic. 2. de Lege Agrar. 47.
Redigere in ordinem, Disponere. Auctor ad Heren. lib. 3. 16.
Referre ordine, Ordinem sequi in dicendo. Ovid. 9. Met. 3.
Referre se ad ordinem. Cic. 4. Acad. 67.
Referre in ordine aliquid. i. e. Secundum ordinem, ut primum hic, deinde ille dicat. Virg. 7. Ecl. 20.
Reponere in ordinem. V. IN præp.
Retexere. Ovid. 15. Met. 249.
Scire rem ordine. Plaut. Pseud. 5. 2. 15.
Sequi. Cic. de Clar. Orat. 244.
Sequentes ordine lunæ. Virg. 1. Georg. 424.
Servare, Cic. 5. Philipp. 35.
Stare ordine. Quintil. lib. 7. cap. 1.
Stant triplici ordine dentes. Ovid. 3. Met. 34.
Structa spicæ ordine fruges. Cic. de Senect. 51.
Tenere rem ordine. Plaut. Pers. 1. 3. 11. Ut ordine omnem rem tenet.
Vertitur ordo. Virg. 3. Æn. 376. i. e. Volvitur.
Ordo, aliquando ponitur pro eo quod vulgus *Statum* vocat. Cic. 3. Verr. 127. M. Octavium Ligurem hominem ornatissimum loco, ordine, nomine, virtute. Tres erant ordines Romæ, Senatorius, Equestris, & Plebejus: ab Aristotele *μέσοι* dicuntur. Vitruv. præf. lib. 2. Dinocrates architectus, quum Alexander rerum potiretur, profectus a Macedonia ad exercitum regis, a propinquis & amicis tulit ad primos ordines, & purpuratos litteras. Ex Budæo. Virg. 7. Æn. 152.
Tum satus Anchisa, delectos ordine ab omni, &c. Ubi Servius; Ordine ab omni, Ex omni qualitate dignitatum.
Omnium ordinum homines. Nepos, 25. 13. 6. conf. Paterc. 2. 130. 2. Ubi includuntur plebeji.
Ordo publicanorum. Cic. 13. Fam. 10.
Præstantior ordo Tribuni. Stat. 5. Silv. 1. 97.
Quieti ordines deorum. Hor. 3. Carm. 3. 36.
Adipisci ordinem senatorium. Cic. pro Flac. 43.
Appropinquare alicui ordini. V. APPROPINQUO.
Ascribi ordini alicui. Hor. 3. Carm. 3. 36.
Cogere in. V. COGO.
Conjicere in ordinem. V. CONJICIO.
Mercari ordinem pretio. V. MERCOR.
Gulam quasi in ordinem redigere. Plin. Ep. 2. 6. Idem quod In ordinem cogere.
Sedere in certis ordinibus. Cic. 2. Philipp. 44. Illud tamen audaciæ tuæ, quod sedisti in quatuordecim ordinibus, quum esset lege Roscia decoctoribus certus locus constitutus.
Venire in ordinem datum. Quintil. lib. 10. cap. 1. p. 893. Burm. Apollonius in ordinem a Grammaticis datum non venit.
Nullo ordine. V. NULLUS.
A nostro ordine. Cic. 15. Fam. 2.
Ordo, pro ipsis hominibus aliquando accipitur: hoc est iis, qui ejusdem sunt dignitatis, ut sunt Equites, Consules, & ceteri: quorum dignitas etiam Ordo appellatur. Cic. 3. Off. 58. Qui esset ut argentarius, apud omnes ordines gratiosus. i. e. Apud omnium ordinum homines.
Ordo amplissimus, Senatorius vocabatur. Cic. de Provinc. Consul. 25. Qui me cum illo in gratiam reducat? reduxit ordo amplissimus, & ordo is, qui est & publici consilii, & meorum omnium consiliorum auctor & princeps. Budæus. conf. Plin. 10 Epist. 3. & Suet. Othon. cap 8.
Equestris ordo. Nepos, 25. 19. 2. Sic
Vir senatorii ordinis. Paterc. 2. 69. 5. &
Utriusque ordinis viri. Paterc. 2. 100. 5.
Senatorius ordo denotatur item voce Splendidissimus. ut, Suet. Vesp. cap. 2. [Immo hic Amplissimus exstat, & Splendidissimus dicitur Equestris.
Ordo, ad fortunam, & genus vitæ quandoque refertur. Unde Donatus exponens illud Ter. Eun. 2. 2. 3.
Conveni hodie adveniens quendam mei loci hinc atque ordinis. Dicit Ordinis, pro Paupere. Cic. 3. Verr. 71. Homo autem ordinis sui frugalissimus, qui tum Accensus C. Neroni fuit, P. Tettius hæc eadem se Lampsaci cognosse dixerit. i. e. ut nunc vulgus loquitur, *homo status sui honestissimus*. Ex Budæo.
Societas & ordo. Cic. pro Domo, 142. Vobis omnes societates, omnes ordines, omnes qui aut re, aut spe denique sunt boni: omne vobis erga meam dignitatem, &c.
Illustrior ordo servitii. Claud. 1. in Eutrop. 149.
Ordinis inferioris amici, h. e. Infimæ conditionis, vel infimi amici, omnium minimi. Cic. de Amicit. 69. Nunquam se ille Philo, nunquam Rutilio, nunquam Mummio anteposuit, nequam inferioris ordinis amicis.
Ordine, i. e. Meritis singulorum. Virg. 7. Æn. 276.
Omnibus extemplo Teucris jubet ordine duci
Instratos ostro alipedes, pictisque tapetis. Servius.
Recte atque ordine facere aliquid. Sallust Bell. Catil. cap. 51. Liv. 24. 31. conf. Ovid. 1. Amor. 11. 10. & supra in Facere ordine.
Uno ordine. Virg. 2. Æn. 102.
Quidve moror? si omnes uno ordine habetis Achivos. Servius, Uno ordine, Uno reatu. Et est de antiqua tractum scientia: quia in ordinem dicebantur causæ propter multitudinem, vel tumultum festinantium, quum erat annus litium. Juven. 16. Sat. 42.
Exspectandus erit, qui lites inchoet, annus.
Ordo, vel Ordines, pl. pro Certo militiæ gradu. ut
Assignare ordines. Cic. in Pison. 88. Quid centuriatus palam venditos? quid per tuum servulum ordines assignatos?
Dare ordinem, Suet. Cæs. cap. 75. est in certum militiæ ordinem ascribere.
Ducere ordines. Cic. 1. Philipp. 20. Viri fortissimi atque honestissimi, qui ordines duxerunt, res & judicant & judicaverunt. Et p. p. Quicunque ordinem duxit. De centurionibus loquens, V. Lips. de Mil. R. & Centurio in CENTUM.
Severi ordinis lex. Stat. 5. Theb. 8.
Dispositi in turmas iterum, legemque severi
Ordinis. Ordinem in exercitu intelligit, quem confundere militaris disciplina prohibet.
Ordines, pl. tantum, In acie locati milites. ut
Multiplicati in arcto ordines. Liv. 2. 50. Coëuntibusque Hetruscis jam continenti agmine armatorum septi, quo magis se hostis inferebat, cogebantur breviore spatio & ipsi orbem colligere; quæ res & paucitatem eorum insignem, & multitudinem Hetruscorum, multiplicatis in arcto ordinibus, faciebat. Sensus est, Aciem, quo breviore in spatio cogitur, & orbem colligit, eo plures ordines habere: quo majore in spatio explicatur, eo pauciores.
Retroagere ordines. V. Retroago, in AGO.
Abrumpuntur ordines laxati. V. ABRUMPO.
Obvertere. V. OBVERTO.
Relinquere ordines, Deserere. Liv. 2. 59. Centuriones duplicariosque, qui reliquerant ordines, virgis cæsos securi percussit.
Extra ordinem apud Jurisconsultos, i. e. Sine verbis & formulis solennibus. Paulus in l. Ordo. D. de Publicis judiciis, Ordo exercendorum publicorum judiciorum in usu esse desiit, durante tamen pœna legum, quum extra ordinem crimina probantur. In institut. Justiniani, dicitur omnia judicia esse extraordinaria, in titulo De interdictis, in fine, Nam quoties, inquit, extra ordinem jus dicitur (qualia sunt hodie omnia judicia) non est necesse reddi interdictum, sed perinde, &c. Suet. Vesp. cap. 10. Elegit qui judicia centumviralia, quibus peragendis vix

sussectura

suffectura litigatorum ætas videbatur, extra ordinem dijudicarent. Budæus. V. Ordinarium & Extraordinarium jus, lo 102.
Clam & extra ordinem accepit pecuniam a reo judex. Cic. pro Cluent. 85.
Extra ordinem, metaphoricôs, Eximie, quasi præter ceteros. Cic. 6. Fam. 5. Quare ad eam spem, quam extra ordinem de te ipso habemus, non solum propter dignitatem & virtutem tuam (hæc enim ornamenta sunt tibi etiam cum aliis communia) accedunt tua præcipua, propter eximium ingenium, summamque virtutem.
Commisit extra ordinem bella multa Pompeius. Cic. pro Domo, 19.
ORDINĀLIS, e. Adj. ut, Nomen ordinale, primus, secundus, &c. Priscian. lib. 2.
ORDINĀRIUS, a, um. Adj. [τεταγμένος, ταξικός] In quo servatur ordo consuetus.
Consulatus ordinarius. Suet. Galb. cap. 6. & Domit. 2. Opponitur ei, ubi quis alteri Suffectus est. V. Sigon. ad Liv. loc. sequ.
Consules duo ordinarii. Liv. 41. 18. extr.
Gladiatores ordinarii. Sen. Benef. 3. 28. Idem Epist. 7.
Semina ordinaria, Ordine disposita. Columel. lib. 3. cap. 13.
Vitis ordinaria. Columel. lib. 3. cap. 16.
Ordinarius lapis, est Structuræ genus ex lapide ordinario, nec temere congestum, nec ad perpendiculum respondens, sed tamen ordine coagmentatum. Vitruv. lib. 2. cap. 8. Itaque non est contemnenda Græcorum structura. non enim utuntur e molli cæmento polita: sed cum discesserunt a quadrato, ponunt de silice, seu de lapide duro, ordinariam. Idem paulo supra, de hiantibus structuris loquens & vitiosis, Quod si quis noluerit in id vitium incidere, medio cavo servato, secundum orthostatas intrinsecus ex rubro saxo quadrato, aut ex testa & silicibus ordinariis struant bipedales parietes. Ordinarios appellat, non incertos, sed ejusdem formæ & ordinis, & inter se similes. Budæus.
Ordinarius, [ἐγκύκλιος] Qui in orbem redit. Vulgaris.
Consilia ordinaria. Liv. 27. 44.
Homo ordinarius. Ordinarium hominem, inquit Festus, Oppius ait dici solitum, Scurram & improbum, qui assidue in litibus moraretur, ob eamque causam in ordine staret adeuntium Prætorem. At Ælius Stilo per contrarietatem, Qui minime ordine viveret, in ea oratione quam scribit de suis virtutibus contra Thermum, Quid mihi fieret, si non ego stipendia in ordine omnia ordinarius meruissem semper? Sunt quidam qui Manipularem, quia infimi ordinis sit, appellatum credunt Ordinarium. conf. Lex. Pitisc.
Officium ordinarium dicitur Senecæ, lib. 3. de Benef. ubi præficitur aliquis certæ functioni. Ad hortos alicujus ne ordinarium quidem habentis officium.
Oratio ordinaria, i. e. Perpetua & minus concisa. Plin. Epist.
Pugiles ordinarios vocat Suet. August. cap. 45. Artis suæ peritos; Spectavit studiosissime pugiles, non legitimos modo & ordinarios, quos etiam cum Græcis committere solebat: sed catervarios quoque oppidanos, inter angustias vicorum pugnantes, temere ac sine arte.
Servus ordinarius. Ulpianus in l. item apud Labeonem. §. Prætor ait, si quid abud. D. de injuriis, Etenim multum interest qualis servus sit, bonæ frugi, ordinarius, dispensator: an vero vulgaris vel mediastinus, an qualis qualis.
Servus ordinarius, & Vicarius, opponuntur. Ulpian. in l. Procuratorie in princ. D de tribut. actione. Si vicarios servi mei negotietur, si quidem me sciente, tributoria tenebor. Si me ignorante, ordinario sciente; de peculio, ejus actionem dandam, Pomponius scribit: nec deducendum ex vicarii peculio, quod ordinario debetur: quum id quod mihi debetur, deducatur. Sed si utrique scierimus: & tributoriam, & de peculio actionem competere ait: tributoriam, vicarii nomine: de peculio vero, ordinarii. Idem Ulpian. in l. Si servus meus. & in l. Hinc quæritur. D. de peculio. Sciendum autem vicarium servum illum fuisse dictum, qui in alterius servi erat peculio, & pæne dicam servi servus: ordinarium vero, qui servum habebat in peculio suo. Quamvis autem vicarius esset ordinarii κτῆμα, id est possessio, ordinarioque pareret, erat tamen ejus conservus propterea, quod ordinarii domines, erat & vicarii dominus, & communis utriusque dominus: Id est utrumque habebat in sua potestate. Hoc aperte ostendit Hor. 2. Serm. 7. 79.

—nam
Sive vicarius est, qui servo paret: uti mos
Vester ait: seu conservus, &c. Vide l. 73. D. de leg. 3.

ORDINĀRIE. Adv. Tertull. de Resur. Carn. cap. 2. Hæretici ex conscientia infirmitatis nunquam ordinarie tractant. Frontin. de Colon. Agrum convallium ordinarie disposuerunt.
ORDĬNO, [τάττω, ἐπιτάσσω, διατάττω] Are. Disponere qui cuique locus esse debeat. Unde & Ordinatum dicimus, inquit Budæus, Recte atque ordine constitutum. Suet. Clar. Gram. 21. Quare cito manumissus, & Augusto insinuatus est: quo delegante, curam ordinandarum bibliothecarum in Octaviæ porticu suscepit. Budæus.
Ordinare & instruere. Cic. pro Sull. 53.
Aciem ordinare. V. ACIES.
Agmina in aliquam. Hor. Epod. 17. 9.
Annos. Hor. 4 Carm. 11. 20.
Arbusta sulcis ordinare. Hor. 2. Carm. 8. 9.
Cogitationes improbas ordinare, pro Texere, vel animo concipere. Senec. Epist. 10.
Diem ordinare. Sen. Epist. 10.
In diem totum ordinari Quintil. lib. 1. cap. 2.
Fata forsitan ita dii ordinaverunt. Curtius lib 4. 14. 20.
Litem. Cic. 2. de Orat. 43.
Litteras syllabarum ordinare: quod Galli dicunt *epeler*. Ex Prisciano lib. 1.
Locum ordinare vitibus. Columel. lib. 5. cap. 3.
Magistratus in plures annos. Suet. Cæs. cap. 76.
Milites ordinare, centuriareque. Liv. 29. 1. pr. Flor. 3. 19. 9. Familiam ergastulo liberatam sub signis ordinat.
Partes orationis. Cic. 1. de Invent. 19.
Provinciam. Flor. 1. 1. 16. &c. Suet. Galb. cap. 7.
Res publicas. Hor. 1. Carm. 1. 11.
Statum Reipub. ordinare. Suet. Jul. cap. 40.
Vineam ordinare paribus intervallis. Columel. lib. 13. cap. 3.
Testamentum. Martian. in l. 2. D. de inoffic. testam.

Testamentum inique. Marcell. l. 5. D. de inoffic. testam.
Ordinare, Aliquem ad honorem & magistratum promovere, hoc est (ut Cicero loquitur) Ornare, honoribusque augere. Suet. Vesp. cap. 23. Quendam e caris ministris, dispensationem cuidam, quasi fratri, petentem, quum distulisset, ipsum candidatum ad se vocavit, exactaque pecunia, quantam is cum suffragatore suo pepigerat, sine mora ordinavit. Budæus. [i. e. quod vulgo *Denominare*, *Installare* dicunt.
ORDINANS, antis. Partic. Flor. 2. 16. 3. Metello, ordinanti tum maxime Macedoniam, mandata est ultio.
ORDINANDUS, a, um. Partic. Suet. de Clar. Gramm. cap. 21. Cura ordinandarum bibliothecarum. Justin. 11. 9. 8. Opera in ordinandacie.
ORDINĀTUS, a, um. [τεταγμένος] Partic. ut, Acies ordinatæ. Nepos 11. 2. 2.
Disciplina ordinata. Liv. 24. 48. Ex comparatione tam ordinatæ disciplinæ.
Magistratus aliter ordinates apud alios scriptores, dicit Liv. lib. 2. 22. pro Alio ordine annorum collocatos.
Ordinatus & compositus vir. Senec. de Vita beata 8.
Compar. Pars superior mundi & ordinatior. Sen. de Ira 3. 6. Idem Epist. 74. Ordinatius aliquid proferre.
Superl. Sidon. 9 Epist. 7. Dictio ordinatissima. Apul. de Deo Socr. Meatus longe ordinatissimi.
ORDINĀTE, Adv. [τεταγμένως] Auctor ad Herenn. lib. 4. 56. Quæ si sequemur, acute & cito reperiemus: distincte & ordinate disponemus. Compar. Quo plenius & ordinatius retractentur. Tertull. adv. Marc. 1. 19. Superl. Ordinatissime itaque subjunxit. Augustin. Retract. 1. 24.
ORDINĀTIM, aliud Adv. [τάξει] Ordine. Cic. 11. Fam. 7. Illic enim iit passim, ego ordinatim: quacunque iit, ergastula solvit.
Petere ordinatim honores. Cic. 4. Fam. 5.
ORDINĀTIO, ōnis. f. [διάταξις, ἐπιτροπευμός] Columel. lib. 11. cap. 3. Ut ordinatio constituta conservetur.
Ordinatio vitæ, pro Constitutione. Plin. 9. Epist. 28.
Ordinatio, pro Administratione provinciæ. Suet. Neron. cap 40. Spoponderunt tamen quidam destituto ei ordinationem Orientis: nonnulli nominatim regnum Hierosolymorum.
Ordinatio, pro Creatione præfectorum. Suet. Domit. cap 4. Ecquid sciret, cui sibi visum esset, ordinatione proxima præficere Ægypto Metium Rufum?
Rerum omnium ordinatio. Plin. 10 Epist. 67.
Omnem ordinationem & necis & testamenti comperit. Paterc. 2. 59. 5.
Ordinatio comitiorum. Idem 2. 124. 3.
ORDINĀTOR, ōris m. [ἐπιτροπεύς] Seneca Epist. 110. In his opus est illi alieno consilio: quomodo medico, quomodo navis gubernatori, quomodo advocato & litis ordinatori. conf. Augustin. Civ. Dei 19. 18
ORDINĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Adverbia ordinativa. Priscian. lib. 15. conf. Tertull. adv. Hermog. cap. 19.
ORDINĀBĬLITER, Adv. Zeno Veron. Serm. 6. Frumenta ordinabiliter creata, omni furfure abjecto.
ORDOVICÆ, arum. m. pl. Populus Britanniæ, arduis montibus proximi: apud quos, (ut Tacitus 16. Ann. 34. scribit) P. Ostorius dux Romanus Caractacum in Silanis Britannorum genti imperantem prostravit. Sunt qui scribant Ordoluccæ.
ORDOVICUM, i. n. Nomen est civitatis, e qua Ordovices, quos Julius Agricola debellavit. Tacitus in vita Agric. 18.

O R E

OREA, æ. [χαλινὸς] Festus; Oreæ, Freni, quod ori inferuntur, dicti. Titinnius in Setina, Etsi tacebit, tamen gaudebit sibi permitti oreas. Nævius in Ariolo, Deprandi autem leonis obdant oreas. Cato Originum lib. 3. Equos respondit, oreas mihi inde, tibi cape flagellum. Auson. Ecl. de Solstitio,

Inde floridum reflexis ver revisit oreis. V. Voss. Lex. Etym.

ORĒĂDES, um. f. pl. [Ὀρειάδες] Nymphæ sunt montium, ab ὄρος, quod Græce dicitur mons. Virg. 1. Æn. 500.

Exercet Diana choros: quam mille secutæ
Hinc atque hinc glomerantur Oreades.

ORBARTIS, is. f. Ptolem. lib. 6. cap. 4. Urbs Persidis in mediterraneis.
ORECES, is. m. Pars Tauri montis, in Caspium mare vergens. Plin. lib. 5. cap. 29.
ORĔON, i. n. [Ὄρειον] Polygoni species, sic dicta, quod in montibus nascatur. Plin. lib. 27. cap. 12. de polygono. Tertium genus oreon vocatur, in montibus nascens, arundini teneræ simile, uno caule densis geniculis, & in se fractis, foliis autem piceæ.
OREOSELĬNUM, i. n. [ὀρεοσέλινον] Montanum apium. Plin. lib. 20 cap. 11. Diosc. 3. 69.
ORESITRŎPHUS, i. m. [Ὀρεσίτροφος] Nomen canis venatici, apud Ovid 3. Met. 233. Vocatus est a monte qui ὄρος dicitur, & τρέφω nutrio, quasi in montibus nutritus.
ORESTES, is m. [Ὀρέστης] Filius Agamemnonis regis & Clytemnestræ, qui matrem occidit, eo quod illa, Ægisthum sequens adulterum, patrem Agamemnonem occiderat, Deinde Pyrrhum Achillis filium, qui Hermionen sibi prius desponsatam uxorem duxerat, occidit clam in templo, & Hermionen recepit. Postea furiosus ob hæc scelera factus vagabatur. Et custodiente eum Pylade amico fidissimo, pervenit in regionem Tauricam, ubi Iphigeniam sororem suam invenit, cum qua profectus est in Italiam. V. in dictionibus ÆGISTHUS, AGAMEMNON, & PYLADES.
Agamemnonius Orestes. Virg. 4. Æn. 471.
Pelopeus. Lucan. lib. 7. 778. quoniam ab illo originem duxit. Pelops enim Atreum genuit, Atreus vero Agamemnonem patrem Orestis.
Insanus. Ovid. 2. de Ponto, 3. 45.
Agitatus furiis scelerum. Virg. 3. Æn. 331.
Scænis agitatus. Virg. 4. Æn. 471. Hoc inquit, quoniam multæ fuerunt compositæ tragœdiæ de Oreste.
Tristis. Hor. de Arte Poet. 124.
De Orestis & Pyladis amicitia meminit Cic. 2. de Finib. 84. Pylades quum sis, dices te esse Orestem, ut moriare pro amico? aut si esses Orestes, Pyladem refelleres, te indicares? & de Amicit. 24. Qui clamores tota cavea nuper in hospitis & amici mei Pacuvii fuerunt nova fabula, quum ignorante rege, uter eorum esset Orestes, Pylades,

Orestem

Digitized by Google

Orestem esse se diceret, ut pro illo necaretur: Orestes autem, ita ut erat, Orestem se esse perseveraret?

Orestes, Tragœdia prolixa de Oreste. Juven. 1. Sat. 5.

Scriptus & in tergo, necdum finitus Orestes. Hinc

Orestem scribere, pro Librum nimis turgidum componere. V. Barth. Adverſ. 35. 12.

Orestes fuit etiam cognomen duarum gentium Romanarum, Aufidiæ & Aureliæ.

Cn. Aufidius Orestes cum P. Cornelio Lentulo Sura cos. A. U. C. 683. Ejus meminit Cic. pro Planc. 52. De eodem, opinor, Cic. 2. Off. 58. Oresti nuper prandia in semitis, decumæ nomine, magno honori fuerunt.

L. Aurel. Orestes, cum M. Æmilio Lepido cos. A. U. C. 628. cujus meminit Cic. in Brut. 109.

Alius ejusdem nominis, cum C. Mario III. cos. A. U. C. 651.

Alius Fl. Orestes, de quo in Cod. Justin. lib. 1. t. 2. l. 26.

ORESTĒUS, a, um. Adj. [Ὀρέστειος] Ovid. 15. Met. 489.

Sacraque Oresteæ gemitu, questuque Dianæ
Impedit. Orestea vero dicitur Diana, quod illam Orestes una cum sorore Iphigenia, e regione Taurica in Italiam transtulit, ac juxta Ariciam collocavit.

Dea Orestea, Diana. Ovid. 1. de Ponto, 2. 80.

Fides Orestea. Claud. ad Olib. 41. 18.

ORESTION, i. n. [ὀρέστιον] Idem ac Helenium. Diosc. Sapp. ex Plin.

ORESTIS, idis. f. [Ὀρεστίς] Pars Macedoniæ. Cic. de Arusp. Respons. 35. Quis Platonem ex Orestide, quæ pars Macedoniæ libera est, hominem in illis locis clarum ac nobilem, legatum Thessalonicam ad nostrum (ut se ipse appellavit) imperatorem venisse nescit?

ORĒTÆ, arum. m. pl. Gens Indica secundum Strabonem lib. 15. quos Arbis fluvius ab Indis disterminat, auctore Plin. lib. 7. cap. 2.

ORETHUS, i. m. Siciliæ fluvius apud Panormum. Meminit Vib. Sequ.

OREUS, i. m. [Ὀρεῖος] dictus est Liber pater, teste Festo, quod in montibus frequenter appareret. Nisi potius, quod in his ipsis fieri sacrificia solebant.

OREXIS, is. f. [ὄρεξις] Latine dicitur Appetitus seu esuritio. Cic. Appetitionem vertit, ab ὀρέγομαι, quod est appeto. Quidam etiam pro Vehementi edendi aviditate: alii pro Vomitu accipiunt, apud Juven. 11. Sat. 127.

—hinc surgit orexis,
Hinc stomacho vires. Idem 6. Sat. 427.
—de quo sextarius alter
Ducitur ante cibum, rabidam facturus orexin. [Ubi tamen forte Fracturus scribendum. De prima enim potione loquitur, quæ ut differat paulum bibendi rabiem sumitur. Itaque subjicit,
Dum redit, & loto terram ferit intestino. Frangere autem est Sedare h.l.

O R G

ORGĂNUM, i. n. [ὄργανον] Instrumentum Latine, dicitur de omni genere machinationis, quod ad efficiendum quidpiam comparatum est.

Ὄργανον enim erat meum Senatus: id jam est dissolutum. Cic. 11. Fam. 14. Translate.

Organa, per excellentiam dicuntur Omnia musicorum instrumenta. Quintil. lib. 9. cap. 4. Natura ducimur ad modos: neque enim aliter eveniret, ut illi quoque organorum soni, quanquam verba non exprimunt, in alios tamen atque alios motus ducerent auditorem.

Exprimi sermo organis non potest. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Organum, pro Cithara posuit Juven. 6. Sat. 379.

—Prætoribus organa semper
In manibus.

Afficiuntur animi in diversum habitum organis. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Commovetur animus majoribus velut organis. Quintil. lib. 1. cap. 2. extr. Idem 11. 3. conf. ORGANARIUS.

Organum, quid distet a Machina, apud Mechanicos, docet Vitruv. lib. 10. cap. 1. Inter machinas & organa, inquit, id videtur esse discrimen, quod machinæ pluribus operibus, aut vi majore coguntur effectus habere: ut balistæ, torculariumque prela. Organa autem, unius operæ, prudenti tractu (Junt. Tactu) perficiunt quod propositum est: uti scorpionis, seu anisocyclorum versationes.

Organa pneumatica. Plin. 19. 4. Idemque e puteo rota organisve pneumaticis, vel tollenonum haustu rigandos. Sic restituit Turnebus 10. 20. quum in excusis. Neomaticis legatur. Ea autem organa quadam machinatione & molitione constructa aquam sursum eructant, cujusmodi & apud Vitruvium & Heronem in Spiritalib. visuntur.

Organum, apud Columel. lib. 3. cap. 13. pro Instrumento ad metiendum apto; Sic (inquit) compositum organum, quum in sulcum demissum est, litem domini & conductoris sine injuria diducit.

ORGĂNĬCUS, a, um. Adj. [ὀργανικός] ut,

Saltus organicus Heliconis. Lucret. lib. 3. 133. i. e. Sonoro, musicis organis referto.

Organicæ machinationes. Firmic. lib. 8. cap. 30. conf. Cato apud Non. 2. 70.

ORGANICUS, i. m. [ὀργανικὸς] Qui musicis organis canit. Vulgus *Organistam* vocat. Lucret. lib. 2. 412. —æque
Ac musæa mele, per chordas organici quæ
Mobilibus digitis expergefacta figurant. Idem 5. 335.

ORGANĬCE, Adv. [ὀργανικῶς] ut, Organice moveri, & mechanice apud Vitruv. 10. 1. In plerisque tamen codd. Græce scribitur, ὀργανικῶς & μηχανικῶς.

ORGANĀRIUS, i. m. [ὀργανοποιός] Qui organa compingit, aut qui pulsat. Firmicus lib. 3. cap. 14. scribit Mercurium cum Venere in sexto loco ab horoscopo facere organarios & myropolas. conf. Ammian. 28. 1. [In Gloss. Græco Lat. Ὀργανάριος, Organarius, fistularius, & Ὄργανον, Fistula, organum, & Ὄργανον μουσικὸν, Sambuca, Ὄργανον βαμβυκίζον, Fidicula.

ORGE, es. f. Fons nobilis in Narbonensi provincia. In eo herbæ nascuntur in tantum expetitæ bubus, ut mersis capitibus totis eas quærant. Sed illas in aqua nascentes certum est non nisi imbribus ali. Plin. lib. 18. cap. 22. extr.

ORGIA, orum. n. pl. (inquit Servius) [Ὄργια] apud Græcos omnia Sacra, sicut apud Latinos Cærimoniæ dicuntur. Sed jam abusive sacra Liberi, Orgia vocantur, vel ἀπὸ τῆς ὀργῆς, id est a furore: vel ἀπὸ τῶν ὀρῶν, id est a montibus.

Celebrabantur autem apud Athenienses quotannis, apud Thebanos, & Thracas tertio quoque anno: unde Trieterica dicta sunt, i. e. Triennalia. Virg. 4. Æn. 303.

—ubi audito stimulant Trieterica Baccho
Orgia, nocturnusque vocat clamore Cithæron. conf. Ovid. Rem. Amor. 593. Catull. 64. s. Argonaut. 259.
Pars obscæna cavis celebrabant Orgia cistis,
Orgia, quæ frustra cupiunt audire profani.

Pieridum orgia. Stat. 5. Silv. 5. 4.

De Orgiis V. plura in Lex. Pitisc.

ORGYIA, æ. f. [ὀργυιά] Ambarum manuum extensio & pectoris latitudo, mensura sex pedum. Budæus in Annotat. prior. Orgyia, inquit, secundum Herodotum lib. 2. sex pedum est. Theodorus ex Aristotele interdum passum vertit, & Laurentius ubique ex Herodoto, interdum tres passus. Suidas, Orgyia, inquit, mensura est, quæ inter manus expansas continetur. Vulgo *Brassa* dicitur, quasi amplexus. Est autem trisyllabum vocabulum, ut Harpyia, diphthongum Græcam in penultima habens. Plinius ulnam appellat, lib. 16. cap. 40. Arboris, inquit, crassitudo quatuor hominum ulnas complectentium implebat. Gr. ὀργυιῶν. Hæc Budæus.

ORGYODIA, æ. f. Strychni sive solatri species, thyrsos emittens 10 vel 12 ulnarum. Apol. de Herb. cap. 74.

O R I

ORIA, æ. f. Navicella modica piscatoria, inquit Fulgent. de Prisc. serm. 15. Plaut. Rud. 4. 3. 81.

Mea opera, labore, & rete, & oria. Al. Horia, ut Non. 13. 3. Idem Cacisto, Malo hanc alligari ad oriam, ut semper piscetur, etsi sit tempestas maxima. conf. Gell. 10. 25. & s. l. HORIA.

ORIBĂSIUS, i. m. [Ὀρειβάσιος] Sardianus, Juliani principis fuit familiaris, a quo etiam Quæstor Constantinopolitanus factus est. Scripsit libros medicinæ LXXII ad Julianum: eorumque epitomen libris novem ad Eustathium filium: de regno, & de affectibus. Hæc Suidas. Eunapius vero, Græcus auctor, in libro Sophistarum, ejus vitam pluribus persequitur.

ORIBĂSUS, i. m. [Ὀρείβασος] Nomen canis, apud Ovid. 3. Met. 210. vocatus ita, quod montes velociter ascendat. ὄρος enim mons est, & βαίνω ascendo.

ORIBĂTA, æ. m. [ὀρειβάτης] V. NEUROBATA. Oribatam putarim esse montium ascensorem. *Un Grimpemontagne, Tranchemontagne.* Nisi malis Oribatas interpretari, Circulatores qui scandunt ardua, & in erecta evadunt. [V. Suidam.

ORICHALCUM, V. AURICHALCUM.

ORICILLA, V. AURIS.

ORĬCOS, sive ORĬCUM, i. n. [Ὤρικος] Civitas est Epiri a Colchis condita, teste Plin. lib. 4. cap. 23. de qua Lucanus lib. 3. 187.

Tunc qui Dardaniam tenet Oricon, &c. Propert. lib. 1. 8. 20.
Ut te felici vectam per cærula remo,
Accipiat placidis Oricos æquoribus. Nunc vulgo dicitur *Rigo*.
Quidam Orithos male legunt. V. Cæs. Bell. Civil. lib. 3. 11. &c.
Notis actus ad Oricum. Hor. 3. Carm. 7. 5.

ORĬCIUS, a, um. Adj. [Ὠρίκιος] ut, Terebinthus Oricia. Virg. 10. Æn. 136. conf. Propert. 3. 6. 48. & Avien. Descript. Orbis, 551.

ORĬCŬLĀRIUS, a, um. Adj. [ὠτικός] pro Auriculario subinde apud Celsum legitur, ea ratione qua Coliculus & Colis, pro Cauliculo & Caule dicitur: & Codex & Plostrum, ut Focale a Faucibus, pro Caudex & Plaustrum. V. AURICULARIS.

ORIENS, V. ORIOR.

ORIENTIUS, i. m. Illiberitanus in Hispania Bætica Episcopus, poeta Christianus, cujus Commonitorium a Schurzfleischio integre editum. Fortunat. lib. 1. de Vit. Martin. Orientius florentis oris scriptor.

ORIFICIUM, V. OS, ōris.

ORĬGĀNUM, i. n. & ORIGANUS, i. m. [ὀρίγανον, ὀρίγανος] Herba. Plin. lib. 20. cap. 17. Origanum, quod in sapore cunilam æmulatur, plura genera in medicina habet, & onitin vel prasion appellant, non dissimile hyssopo. Origanum & Origanus dicitur, producta quæ ante ultimam est syllaba. Hæc Hermolaus Barbarus in Corol. cap. 456. conf. Diosc. 3. 25. Sed rectius corripi docet Borrich. de Ling. Pharmac. q. V.

ORIGANĪTES, æ. m. [ὀριγανίτης] Vinum ex origano. Diosc. 5. 38.

ORIGANĪTUS, a, um. Adj. Vinum origanitum. Cato R. R. cap. 127.

ORĪGĔNES, is. m. [Ὠριγένης] Cognomento Adamantius, decimo Severi Pertinacis anno adversum Christianos persecutione commota, a Leonida patre, Christi martyrio coronato, cum sex fratribus & matre vidua, pauper relinquitur, annos natus circiter decem & septem. Rem enim familiarem ob confessionem Christi, fiscus occupaverat. Hic Alexandriæ dispersa ecclesia, decimo octavo ætatis suæ anno κατηχήσεως opus aggressus: postea a Demetrio ejus urbis episcopo in locum Clementis confirmatus, per multos annos floruit; & quum jam mediæ esset ætatis, & propter ecclesias Achaiæ, quæ pluribus hæresibus vexabantur, sub testimonio ecclesiasticæ epistolæ Athenas per Palæstinam pergeret, a Theoctisto & Alexandro Cæsareæ & Hierosolymorum episcopis, presbyter ordinatus, Demetrii offendit animum: qui tanta in eum debacchatus est insania, ut per totum mundum super nomine ejus scriberet. Constat eum antequam Cæsaream migraret, fuisse Romæ sub Zephyrino episcopo, & statim Alexandriam reversum, Heraclam presbyterum iterum, qui sub habitu philosophi perseverabat, adjutorem sibi fecisse κατηχήσεως. qui quidem & post Demetrium Alexandrinam tenuit ecclesiam. Quantæ autem gloriæ fuerit, hinc apparet, quod Firmilianus Cæsareæ episcopus cum omni Cappadocia eum invitavit, & diu tenuit, & postea sub occasione sanctorum locorum Palæstinam veniens, diu Cæsareæ in Sanctis scripturis ab eo eruditus est: sed & illud, quod ad Mammæam matrem Alexandri imperatoris religiosam feminam rogatus venit Antiochiam & summo honore habitus est: quodque ad Philippum imperatorem, qui primus de regibus Romanis Christianus fuit, & ad matrem ejus litteras fecit, quæ usque hodie exstant: & quod tantum in scripturis divinis habuerit studii, ut etiam Hebræam linguam contra ætatis gentisque suæ naturam edisceret. Dialecticam quoque & geometriam, arithmeticam, musicam, grammaticam, & rhetoricam, omniumque philosophorum sectas ita didicit, ut studiosos quoque sæcularium litterarum sectatores habcret,

haberet. & interpretaretur eis quotidie, concursusque ad eum miri fierent, quos ille propterea recipiebat, ut sub occasione secularis litteraturæ, in fide Christi eos institueret. Vixit usque ad Gallum & Volusianum, id est usque ad sexagesimum nonum ætatis suæ annum, & mortuus est Tyri, in qua urbe & sepultus est. Hæc & longe plura divus Hieronymus.

Origenes (ait Erasmus) Græcis Montigenam sonat, prima vocali producta, quemadmodum fit in ὀρείτης, quæ sine controversia hinc dicta est, quod malefica in montibus perageret sua sacra. Adamas autem, indomiti nomen obtinuit, quod quum sit lucidissimus, ne chalybis quidem duritiæ, nec malleorum ictibus cedit. At Origenis animus plusquam adamantinus fuit, quem nec vitæ austeritas, nec perpetui labores, nec dura paupertas, nec æmulorum improbitas, nec suppliciorum terror, nec ulla mortis facies a sancto instituto vel tantillum dimovere potuit. Tanto enim martyrii desiderio flagravit, ut vehementer ambiret, vel adolescentulus, in ea laudis parte patri aut comes esse aut præcursor; & prorsus antevertisset, ni mater præsentiens illum summo diluculo ad agones, ubi multi trucidabantur, velle procurrere, noctu clam omnia illius indumenta sustulisset. Ita martyrii candidatum, quem terror mortis non potuit, pudor domi retinuit. Quin & patrem quum adhuc in vinculis esset, per epistolam cohortatus est, ut in pulcherrimo instituto persisteret, illud addens, Vide pater ne quid mea causa secus facias. Adhuc adolescens, fervido quodam zelo, sed non secundum scientiam, seipsum castravit, quo libere citraque pudicitiæ periculum doceret Evangelicam philosophiam. V. multo plura apud Erasmum.

ORIGINALIS, ORIGINALITER, ORIGINARIUS, ORIGINATIO, ORIGINITUS, V. ORIGO, in ORIOR.

ORINDA, æ. f. [ὀρίνδη] Panis genus & semen peculiare Æthiopiæ, sesamo persimile. V. Hesych. Apic. 2. 2. Orindam infusam terere.

ORIOLÆ, is. vel ORIOLA, æ. f. Genus quoddam navium, quæ aliter Prosumiæ, vel Gesoretæ dicuntur. V. Gell. lib. 10. cap. 25. conf. ORIA.

ORION, ōnis. m. [Ὠρίων] filius Neptuni secundum Hesiodum. Alii fabulantur eum ex urina Jovis, Neptuni, & Mercurii genitum, quos deos quum Œnopeus quidam hospitio excepisset, eisque bovem mactasset, petivit ut sibi filium concederent. Illi ergo corium e bove detractum poposcerunt, atque in illud urinam reddiderunt, ex qua natus est Orion. Ovid. lib. 5. Fast. 514. Idem ibid. non Œnopeum, sed Hyreum fuisse canit qui hospitio deos susceperit. Et Orionem Urionem appellatum fuisse. Fuit autem statura corporis ingenti, quod & ipsum Ovidius ibid. indicat, Creverat immensum. & Virg. 10. Æn. 763.

— quam magnus Orion, &c. Fuit etiam venator, & satelles Dianæ, unde Horatius eum a Diana confossum inquit, quod concubitum ejus petere ausus fuisset: sic enim canit lib. 3. Carm. 4. 71.

— notus & integræ
Tentator Orion Dianæ,
Virginea domitus sagitta.

Præterea lib. 2. Carm. 13. 39. apud inferos eum esse indicat, una cum Prometheo & Tantalo. Ovidius vero ait eum a scorpio interfectum fuisse, quem irata Tellus illi immiserat, propterea quod gloriatus fuerat nullum in terris esse animal, quod vincere non posset. Dianam vero misertam illius, inter sidera eum collocavisse. Lucan. lib. 9. 819. Inter astra receptus est ante Tauri vestigia. Sunt tamen qui Græce ab aquarum inundatione sic dictum velint, quod ejus tempore habet ortum hiems, & mare ac terras tempestatibus turbat. ὀρίνω enim, turbo & concito, significat. Plautus Jugulam vocat, quod sit ejus gladius stellarum fulgore terribilis. Hic si fulget, serenitatem: si obscurat, tempestatem denotat.

Pectus Orionis. Cic. in Arat. 3.
Aquosus Orion. Virg. 4. Æn. 52.
Armatus auro. Virg. 3. Æn. 517.
Devexi rapidus comes Orionis Notus. Hor. 1. Carm. 28. 21. Devexum inquit, id est in devexa cæli parte positum, hoc est in Occasu. Comitem vero ejus Notum facit, quoniam tempestatem & ventos secum fert Orion.
Ensifer. Ovid. 4. Fast. 388.
Infestus nautis. Hor. Epod. 15. 7.
Nimbosus assurgens fluctu. Virg. 1. Æn. 539.
Pronus magno trepidat tumultu. Hor. 3. Carm. 27. 18.
Sævus ubi Orion hibernis conditur undis. Virg. 7. Æn. 719.
Tristis, Hor. Epod. 10. 10.

Orion, primam interdum productam habet, interdum correptam, utrumque cum ratione. ὀρίων enim (quo nomine illum vocatum fuisse supra diximus) lingua Dorica ὠρίων facit, eaque ratione O longum est. Breve autem fit quum omissa secunda vocali in ὀρίων, ὠρίων dicunt. Hoc mirum magis est, Ovid. lib. 5. Fast. 493. in obliquis ω posterius contrahere.

Quorum si mediis Bœoton Oriona quæres. Idem 8. Met. 207.
— strictumque Orionis ensem. Ibid. lib. 13. 294.
— nitidumque Orionis ensem.

Dicitur Orion etiam Oarion, ut apud Nicandrum,
Βοιωτῷ τεύχοντα φόνον ... Ὠαρίωνι. Sic etiam Catullus in elegia de coma Berenices, 64. 94.
Proximus Hydrochoo fulgeat Oarion. Et Rutil. 1. 637.
Namque procelloso subjungitur Oarioni.

Orion, Grammaticus, Præceptor Procli. V. Marin. Neapol. in Vita Procli.

ORIOR, īris vel ěris, ortus sum, [τίκτω, ἀνατέλλω, ἄρχω, ἐξανατέλλω, ἐπανατέλλω, ἐκτέλλω, ὑποφύομαι] Iri. Oriri mediam semper producit, Oritur corripit. est Nasci vel surgere, ut ait Festus. Ovid. 10. Met. 166.

Tu quoties oreris, viridique in cæspite flores.

Oriri & procreari. Cic. 2. de Legib. 4. Sum illi villæ amicior modo factus, atque huic omni solo, in quo tu ortus & procreatus.
Oriri ex se, & sponte sua nasci. Cic. 1. de Finib. 78.
Ex causa oriri. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Cædes miserrima oritur. Virg. 2. Æn. 411.
Clamor oritur. Plaut. Aul. 2. 9. 7.
Fons oritur in monte. Plin. 4. Epist. 30.
Horror tremulus mæstis orietur fletibus. Propert. lib. 1. 5. 15.
Lux prospera oritur. Ovid. 1. Fast. 71.
Monstrum mirabile oritur, i. e. Accidit. Virg. 2. Æn. 680.
Officia virtutis a suo cujusque genere oriuntur. Cic. 5. de Finib. 69.
Risus oriebantur, dulcesque cachinni. Lucret. lib. 5. 1396.
Sermo oritur ab his. Cic. de Amicit. 5. Fannius & Q. Mucius ad socerum veniunt post mortem Africani, ab his sermo oritur: respondet Lælius. Quasi dicat, Ipsi primo loquuntur in isto dialogo.

Sermo oritur de villis. Hor. 2. Serm. 6. 71.
Signa noctis orientia. Virg. 7. Æn. 138.
Stellæ oriuntur & cadunt. Ovid. 1. Fast. 295.
Tempora orientia. Hor. 2. Epist. 1. 130.
Ulcera oriuntur, Exsistunt. Cels. lib. 16. cap. 13. Alia quoque ulcera in gingivis oriuntur, quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt.
Ortum est abs re, vel ea te. Ter. Andr. 3. 2. 9.
Vel hoc quis non credat, qui norit te, abs te esse ortum? h. e. Te esse principium & initium hujus rei.
Facinus oritur ea te. Plaut. Pœn. 4. 2. 67. i. e. Tu es auctor hujus facinoris. Ter. Adelph. 2. 1. 35. Tamen tibi a me nulla est orta injuria. i. e. Cœpta, ut ait Donatus.

ORIENS, entis. Partic. [ἀνατέλλων, ἀνερχόμενος] ut,
Austri orientis motus. Hor. 3. Carm. 27. 22.
Dies oriens. Tibul. lib. 4. 1. 122.
Luna. Ovid. 8. Met. 11.
Lux. Catull. Argon. 62. 376.
Signa orientia noctis. Virg. 7. Æn. 138.
Oriens, Surgens, ut, Consul oriens magistrum populi dicat. Velius Long. de Orthogr. p. 2234. Putsch. Liv. 8. 23. extr. Cum Cos. oriens nocte silentio diceret dictatorem. V. not. Gronov.
Orientium juvenum fulgor. Paterc. 2. 99. 2.

ORIENS, subst. [ἀνατολή] Pars ea mundi in qua sol oriri solet. Plin. lib. 10. cap. 44. Orientem spectare quibus exeant in pascua, Occasum quibus redeant. [In Oriens & Occidens subauditur Sol, in Ortus, vel Occasus, Solis. Quod & sæpe additur.
Ab Oriente. V. A vel AB.
Oræ Orientis. Hor. 1. Carm. 12. 55.
Anhelus. Stat. 3. Silv. 2. 102. Virg. 1. Georg. 250.
Nosque ubi primus equis Oriens afflavit anhelis.
Extremus. Ovid. 7. Met. 266.

ORIENTALIS, e. Adj. ut, Auxilia Orientalia. Justin. 24. 4. 18.
Regna Orientalia. Idem 39. 5. 3.
Ab Orientali arboris parte. Pallad. 3. 17.

ORTUS, a, um. Partic. [φυόμενος] Cic. pro Cluent. 161. Quum quædam in collibus (ut solet) controversia pastorum esset orta. Sic, Orta luce, apud Cæs. lib. 5. Bell. Gall. 8. pr.
Hoc initio suspicionis orto. Cic. pro Cluent. 180.
Fletus ortus ab omni turba. Liv. 2. 40.
Flos ortus de sanguine. Ovid. 10. Met. 735.
Lucifer ortus erat. Ovid. 4. Met. 664.
Ratio orta ab sensu falso. Lucret. lib. 4. 485.
Rumor ortus ex Sulpicii litteris, &c. Cic. 12. Att. Epist. ult. V. Rumor firmus, in RUMOR.
Sol recens ortus. Virg. 3. Georg. 156.
Ortus ab hoc. Nepos 25. 18. 3.
Ortus ex eo loco: i. e. Natus. Ter. Eun. 2. 2. 10.
Ortus equestri loco. Cic. 2. de Lege Agrar. 27. Et Liv. 26. 6. Loco obscuro, tenuique fortuna ortus.
Silvis fuit ortus in altis. Ovid. 4. Fast. 41.
Terra orti. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Fatis melioribus ortus. Ovid. 4. de Pont. 9. 9.
Majoribus ab his orti. Hor. 1. Serm. 5. 55.
Nobilibus antiquis. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Satu deorum. Cic. de Univers. 35.
Stirpe ab antiqua Teucrorum. Virg. 1. Æn. 630.
Pueri claris patribus. Hor. 4. Carm. 6. 31.
Ortus aliquando idem significat quod Oriundus. Cæs. 2. Bell. Gall. cap. 4. ait plerosque Belgas esse ortos a Germanis.

ORITURUS, a, um. Partic. [ἀνατελούμενος] Hor. 2. Epist. 1. 17.
Nil oriturum alias, nil ortum tale fatentes.

ORIUNDUS, a, um. Adj. [ἀπόγονος] significat Locum unde majores nostri sunt, nosque originem traximus. Distinguitur a Loco nativitatis, Liv. 24. 6. Hippocrates, & Epicides nati Carthagine, sed oriundi ab Syracusis. i. e. Ab Syracusis originem trahentes, unde fuerunt parentes ipsorum. Val. lib. 3.
Oriundus ab Ulysse. Liv. 1. 49. de Octavio Mamiliano Tusculano. Auctor de Viris illustr. cap. 35. pr. Pyrrhus rex Epirotarum materno genere ab Achille, paterno ab Hercule oriundus.
Ab ingenuis oriundus. Cic. in Topic. 29. Gentiles sunt, qui inter se eodem nomine sunt; non satis est. Qui ab ingenuis oriundi sunt; nec id quidem satis est. Quorum majorum nemo servitutem servivit; abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti; hoc fortasse satis est.
Oriundus, aliquando sine præpositione, ut apud Liv. 1. 20. Alba oriundum sacerdotium. Lucret. 2. 990.
Denique cælesti sumus omnes semine oriundi.
Oriundus, cum indeclinabilibus aliquando jungitur. ut, Ego sum inde oriundus, unde tu. Valla 3. 7. Plaut. Aul. 3. 6. 6.
Qui habent, meminerint sese unde oriundi sient.
Oriundus, pro Ortus aliquando invenitur cum præpositione, & aliquando sine præpositione. Liv. 8. 22. Palæpolis fuit haud procul inde, ubi nunc Neapolis sita est: duabus urbibus idem populus habitabat, Cumis erant oriundi. Columel. lib. 1. cap. 3. Quum a primis cunabulis, si modo liberis parentibus est oriundus, audisse potuerit, μὴ δεῖν, &c.

ORTUS, ūs. m. [γένεσις] Nativitas. Cic. de Amicit. 32. Et erit hujus ortus a natura, quam ab imbecillitate, & gravior & verior.
Generosus materno ortu. Ovid. 13. Met. 148.
Nobilis ortu. Sil. lib. 1. 77.
Tusculanus ortu fuit Cato. Cic. 2. de Legib. 5.
Ducere ortum ab aliquo. Ovid. 5. Met. 494.
Habere ortum & gigni. Cic. de Univers. 5.
Moderatur ortus nascentium luna. Cic. 2. de Divin. 91.
Animantium ortus. Cic. 2. de Finib. 31.
Repetere ortum juris a fonte. Cic. 1. de Legib. 20.
Solis ortus, [ἀνατολή] Plin. lib. 12. cap. 14. Saba regio spectans ortus solis æstivi.
Signorum ortus. Quintil. lib. 1. cap. 4.
Ortus & obitus signorum definitum quendam ordinem servant. Cic. 2. de Invent. 59.
Stellarum ortus atque obitus. Catull. de Coma Berenicis, 67. 2.

Ortus occasusque siderum non fieri eodem tempore apud omnes, necesse est. Cic. 2. de Divin. 92.
Antiqui signorum ortus. Virg. 9. Ecl. 46.
Cælestis. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Nitidus. Ovid. 2. Met. 118.
Puniceus. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 120.
Purpureus. Ovid. 1. Trist. 2. 27.
Roseus Phœbi. Claud. de Bell. Getic. 244.
Ab ortu ad Occasum commeat sol. i. e. Ab Oriente ad Occidentem. Cic. 2. de Nat. Deor. 49.
Phœbus iterum ortus. i. e. Jam illuxit secundus dies. Ovid. 6. Fast. 199.
Aurora ostendit suos ortus. Virg. 4. Georg. 544.
Perdiscere ortus obitusque signorum. V. PERDISCO.
Matutinos prædicit Lucifer ortus. Senec. Œdip. 5.
Suspicere ortus signorum. Virg. 9. Ecl. 46.
Ortus, de plantis. Lucret. 5. 218.
Terræque solum subigentes cimus ad ortus.

ORTĪVUS, a, um. Adj. ut Cardo ortivus, Plaga Orientis. Manil. 3. 189.
— ortivo totidem de cardine duces.

ORĪGO, inis. f. [ῥίζωμα, αἰτία, ἀρχὴ] ab Orior derivatur, & Principium, initium, causam, ortum, stirpem, semen, sive fontem significat. Plin. lib. 10. cap. 37. Multi nobilitatem singulorum columbarum & origines narrant.
Origo summi boni. Cic. 2. de Finib. 31. A primo, ut opinor, animantium ortu petitur origo summi boni.
Origines, pl. Liv. 1. in præf. Et legentium plerisque haud dubito, quin primæ origines, proximaque originibus, minus præbituræ voluptatis sint, &c.
Origo rerum & molitio. Cic. de Univers. 7. Quæramus igitur causam, quæ impulerit eum qui hæc machinatus sit, ut originem rerum & molitionem novam quæreret.
Nullius rei, causa remota, reperiri origo potest. Cic. de Univers. 3.
Originem & progressionem certarum rerum persequi. Cic. 4. de Finib. 17.
Causa & origo malæ mentis. Juven. 14 Sat. 226.
Eloquentiæ origo est verborum delectus. Cic. de Clar. Orat. 253.
Fontium origines celat Nilus. Hor. 4. Carm. 14. 45.
Mundi crescentis prima origo. Virg. 2. Georg. 336.
Genitalis rerum. Lucret. lib. 5. 176.
Cælestis. Virg. 6. Æn. 70.
Gens cuncta ab origine. Virg. 3. Georg. 473.
Mira. Ovid. 1. Met. 252.
Muliebris. Lucret. lib. 4. 1226.
Natalis. Ovid. 12. Met. 471.
Tenuis. Ovid. 3. Fast. 433.
Modicus originis. Tacit. 6. Ann. 39. 3.
Clarus origine. Ovid. 18. Epist. 147.
Accipere originem ab aliquo. Quintil. lib. 5. cap. 21.
Ducere originem ab auctore aliquo. Hor. 3. Carm. 17. 5.
Ducere originem ab aliquo. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Nascetur pulchra Trojanus origine Cæsar. Virg. 1. Æn. 290.

ORIGINĀLIS, e. Adj. [ἀρχικὸς] Quod ex origine contrahitur: ut, Originalis decor, originalis macula, originale delictum.
Parens originalis. Apul. Met. 11. pr.
Sententia originalis. Idem lib. 10. extr. conf. ORIGINARIUS paulo post.

ORIGINALĬTER, Adv. Augustin. Retract. 1. 15.

ORIGINĀRIUS, a, um. Adj. [ἀρχικὸς] Budæus, originarii, sunt qui contrahunt municipatum origine principaliter, ut Accursius in rub. de Incolis dicit lib. 10. Cod. & ibidem titulus est de Municipibus & originariis. Hi & Originales vocantur in l. Quum neque. eod. tit. De incolis in l. Cives, Cives quidem origo facit: incolas vero domicilium. conf. Ambros. Serm. 17. extr.

ORIGINĬTUS, Adv. Origine. Ammian. 31. 6. Unde etiam Persæ, qui sunt omnes originitus Scythæ.

ORIGINĀTIO, ōnis. f. [ἐτυμολογία] Quintil. lib. 1. cap. 6. Sunt qui vim potius intuiti, originationem vocent. De etymologia.

ORIPĔLARGUS, i. m. [ὀρειπελαργὸς] Ciconia montana. Plin. 10. 3. Aquilæ genus.

ORĪTES, is. m. [ὀρίτης] Gemma, de qua sic Plin. lib. 37. cap. 10. Orites globosa specie, a quibusdam & siderites vocatur, ignem non sentiens.

ORITHRA, æ. f. Nympha est, quasi Hortatæ ad cursum dicta.

ORĪTHȲIA, æ. f. [Ὠρείθυια] Filia fuit Erechthei Athenarum regis, quam quum Boreas adamasset, & sibi conjugem dari postularet, nec impetrare voluisset, illam rapuit, & in Thraciam secum detulit. ex qua Zetum & Calaim filios procreavit, ut pro vera historia retulit Eusebius. Poetæ pro Vento habent. Cic. 1. de Legib. 3. Verumne sit, Athenis, non longe item a tua antiqua domo, Orithyiam Aquilo sustulerit; sic enim est traditum. V. Apollon. Argonaut. lib. 1. & Ovid. 6. Met. 683. conf. Stat. 12. Theb. 630. Nat. Comit. 8. 2. & Cæl. Rhod. 15. 23.
Actias Orithyia, Atheniensis. Virg. 4. Georg. 463.
Cecropia. Vales. 1. Argon. 468.
Pandionia. Propert. lib. 1. 20. 31. a fratre Pandione.
Alia fuit eodem nomine regina Amazonum: de qua Justin. lib. 2. 4. 17. & 26.

ORIUNDUS, V. ORIOR.

ORTA, V. ORTE.

ORIZA, V. ORYZA.

ORIZON, V. HORIZON.

O R M

ORMĔNIS, idis. f. Patronym. filia Ormenii, Astydamia ab Hercule rapta. Vocativo Ovid. 9. Epist. 50.
Nec referam partus, Ormeni Nympha, tuos.

ORMENIUM, vel ORMINIUM, i. n. [Ὀρμένιον, Ὀρμίνιον] teste Homero 2. Iliad. 734. Magnesiæ civitas: idque Plinius confirmavit lib. 4. cap. 9.

ORMENOS, sive HORMENUS, i. m. [ὄρμενος] Silvestris asparagus, quam corrudam Columella & Cato vocant. Plin. lib. 20. cap. 10. Silvestrem asparagum aliqui corrudam, aliqui Libycum vocant, Attici Hormenum.

Sic scribit Hard. al. Horminium. V. HORMINIUM.

ORMINALIS, is. f. Herba, alias Satyrion. Apul. de Herb. cap. 15.

O R N

ORNAMENTUM, V. ORNO.

ORNEA, æ. f. [Ὀρνεαί] Oppidum prope Corinthum, ubi erat templum Priapi, quem Corinthii Orneatem vocabant. Celebrabant autem hæc festa Nymphæ juxta Colophonem. Strabo lib. 8.

ORNĔUS, i. m. [Ὄρνεος] Ixionis & Nubis filius, unus ex Centauris. Ovid. 12. Met. 302.

ORNIS, ios, vel ithos. f. [ὄρνις] Latine dicitur Avis vel Gallina.

ORNITHIAE, ārum. [Ὀρνιθίαι] Venti ab adventu avium dicitur, teste Budæo. Sunt autem Ornithiæ, [Ὀρνιθίαι] Venti Septentrionales. Columel. lib. 11. cap. 2. Decimo Calend. Mart. Leo desinit occidere, venti Septentrionales, qui vocantur Ornithiæ, per dies triginta esse solent. Plin. lib. 2. cap. 47.

ORNITHŌN, ōnis. m. [ὀρνιθὼν] Latine Aviarium dicitur. Varro 3. de R. R. cap. 3. Contra, nunc aviaria sunt nomine mutato, quod vocantur ornithones. Ibid. cap. 2. Recipis nos, inquit, in tuum ornithona, ubi sedes inter aves. Idem lib. 2. in procem. Ex ea enim quoque fructus tolli possunt non mediocres ex ornithonibus, ac leporariis & piscinis. conf. Columel. 8. 1. & 3. & 4. & 8.

ORNITHŎBOSCIUM, i. n. [ὀρνιθοβοσκεῖον] Locus in quo gallinæ & aves depascuntur & nutriuntur. Varro lib. 3. de R. R. cap. 9. De iis qui ornithoboscium instituere volunt.

ORNITHOTROPHIUM, i. n. [ὀρνιθοτροφεῖον] Locus in quo aves educantur. Varro lib. 3. de R. R. cap. 5. In quo diceris longe vicisse, non modo archetypon inventoris nostri ὀρνιθοτροφεῖον M. Lænii Strabonis, &c. i. e. Ornithotrophiorum.

ORNITHOGĂLE, es. f. [ὀρνιθογάλη] Herba quam describit Plin. 21. 17.

ORNITHOGĂLUM, i. n. [ὀρνιθόγαλον] Cauliculus est, teste Dioscoride, sesquipedalis, candicans, & tenuis, tribus aut quatuor mollibus cauliculis in cacumine agnatis, a quibus flores prodeunt foris herbacei, & intus, quum hiare cœperint, lactei. Diosc. 2. 177.

ORNO, [κοσμέω, ἀσκέω, τιμάω, διακοσμέω, ἐπαινέω, κάζω] āre. Pulchrum & decorum facere. Cic. 1. Tusc. 68. Nocturnamque cæli formam undique sideribus ornatam. Idem 2. Att. 1. Quanquam illa tua (legi enim libenter) horridula mihi, atque incompta visa sunt: sed tamen erant ornata hoc ipso, quod ornamentum neglexerant.
Populus ornabat ædem frondibus. Propert. lib. 4. 10. 29.
Gemmis ornabat manus. Propert. lib. 3. 6. 12.
Sepulcrum floribus ornare. Cic. pro Flacc. 95.
Ornare, Honorare, Decorare. Cic. 7. Fam. 5. Neque impedio quominus, si tibi ita placuerit, etiam hisce eum ornes gloriæ insignibus.
Augere & ornare rhetoricen. Cic. 3. de Finib. 26. Potest id quidem fuse & copiose, & omnibus electissimis verbis, gravissimisque sententiis rhetorica & augeri & ornari.
Ornare aliquem, & Spoliare, contraria. Cic. pro Flacc. 59. Quis erat qui non sciret in ornandis studiosiorem Mithridatem, quam in spoliandis Trallianis fuisse?
Mirabilius & magnificentius augere aliquid, & ornare. Cic. 2. de Orat. 94.
Inventa vestire & ornare oratione. Cic. 1. de Orat. 142.
Ara ornat aliquem. Cic. 1. Tusc. 112.
Artem ornare jure. Cic. 1. Tusc. 112.
Donis ornatur honestis. Hor. 2. Epist. 2. 32.
Donis propriis ornatur industria. Claud. 8. Paneg. 261.
Moribus ornes res Italas. Hor. 2. Epist. 1. 2.
Munus ornare verbis, pro Laudare, & verbis quodammodo majus facere. Ter. Eun. 2. 1. 8.
Orationem ornare & illuminare. Cic. 3. de Orat. 25.
Scientiam juris Civilis novo ornatu ornare. Cic. 1. de Orat. 235.
Ornari & exornari ab aliquo. Cic. 11. Philipp. 36.
Omnibus rebus aliquem ornare. Cic. 6. Att. 6. pr.
Amplissimis & honorificentissimis rebus aliquem ornare. Cic. 5. Fam. 2.
Defendere, amplificare, & ornare aliquem. Cic. pro Domo 88.
Tueri & ornare aliquem. Cic. 9. Fam. 14. Intelligere debes in te positam esse Rempub. tibique non modo tuendos, sed etiam ornandos esse illos viros, a quibus initium libertatis profectum est.
Decretis ornari. Cic. ad Brut. 17. Immo triumphus & stipendium decernitur, & omnibus decretis ornatur.
Frequentia ornare & celebrare egressum alicujus. Cic. in Pison. 31.
Dignitate augeri & honore ornari. Cic. pro Planc. 20.
Laude eximia ornari, vel summis laudibus. Cic. 4. in Catil. 21. Ornetur alter eximia laude Africanus, qui duas urbes, huic imperio infestissimas, Carthaginem, Numantiamque delevit.
Laudibus suis & alienis aliquem ornare & honorare. Cic. 2. Philipp. 25.
Sententiis suis in senatu aliquem. Cic. 1. Fam. 9.
Studiis singularibus aliquem. Cic. 3. Q. frat. 4.
Suffragio ornare candidatum. Plin. Epist. 1. lib. 2.
Furnum ornare, V. FURNUS.
Ornare, verbum est sæpe de provinciis usurpatum ab antiquis scriptoribus. Cic. 3. Att. 24. pr. Quum ad me scripsissetis vestro consensu Consulares provincias ornatas esse. Idem in Pison. 5. Provinciam Galliam exercitu instructam & ornatam. Quod ita accipio, ut cum ipsis provinciis simul decernerentur eæ res, quæ provincias administrantibus necessariæ putarentur, ut milites, pecunia, & hujusmodi. Ornatæ provinciæ lege Curiata, quarum rectoribus imperium, exercitus, stipendium, legati dabantur. Sed lege Curiata non omnes ibant in provincias, ideoque non omnes publico sumptu. Cic. 4. Att. 18. In ornandis provinciis consularibus.
Consules ornare, est Provincias Consulibus decernere. Cic. 3. Att. 24. Suam potestatem esse de Consulibus ornandis. Ita loquutus est lib. 2. ad Q. frat. 3. pr. Referebatur de provinciis Quæstorum, & de ornandis Prætoribus. Idem 4. Att. 16. non procul a fine, Appius sine lege, suo sumptu, in Ciliciam cogitat. Sensus est: Appius Consul in Ciliciam provinciam proficisci cogitat sine lege Curiata, proinde suo sumptu, non publico. Qui enim sine lege Curiata, imperio a populo non accepto, proficiscebantur in provinciam: ii & sine legionibus ibant, & suo

suo sumptu. Qui lege Curiata, populi jussu: ii cum legionibus, publico sumptu.
Apparitoribus, scribis, librariis, præconibus, architectis Prætoriam potestatem ornare. Cic. 2. de Lege Agrar. 32. conf. Mulis ornare, in MULUS & ORNAMENTUM infra.
Armis se ornare. Ovid. 9. Epist. 103.
Parari & ornari scutis & telis. Cic. pro Cæcin. 60.
Delicias alicujus ornare. Cic. 1. Att. 14. Ecce aliæ deliciæ equitum via ferendæ, quas ego non solum tuli, sed etiam ornavi. [An Quos?
Classes ædificare & ornare. Cic. pro Lege Manil. 9. Qui postea quam maximas ædificasset, ornassetque classes, &c. Ornasset, i. e. Instruxisset. Liv. 26. 37.
Convivium ornare, Præparare vel apparare. Cic. pro Quint. 93. Non profusis sumptibus vivere, non ornare magnifice, splendideque convivium. Plaut. Rud. 1. 2. 53.
Jubere tuellos est prandium ornari domi.
Copias ornare atque instruere omnibus rebus. Cic. pro Lege Manil. 20.
Exercitum auxiliis ornare. Cic. 2. Fam. 10.
Fugam ornare, Parare fugam. Ter. Eun. 4. 4. 6.
Lectum genialem ornare & sternere sibi. Cic. pro Cluent. 14.
Navem armatis ornare. Nepos 10. 9. 2.
Penum ornare. Plaut. Capt. 4. 4. 12.
ORNANDUS, a, um. Partic. [illegible] ut Suet. Aug. cap. 12. Cæsarem ornandum & tollendum censebat. conf. Paterc. 2. 62. extr.
Victoriis ornandus Pompejus. Cic. 1. Fam. 9.
Senectuti celebrandæ & ornandæ quod honestius potest esse perfugium, quam juris interpretatio? Cic. 1. de Orat. 179.
Famula operosa ornandis capillis. Ovid. 2. Amor. 7. 23.
ORNATUS, a, um. Partic. & Adj. [illegible] ut,
Leviter ornatus. V. LEVIS.
Ornatus pessume. Plaut. Aul. 4. 9. 10.
Nondum totos ornata capillos. Ovid. 11. Met. 385.
Apio crines ornatus amaro. Virg. 6. Ecl. 69.
Hedera crescentem ornate poetam. Virg. 7. Ecl. 25.
Foliis ornatus olivæ ipse caput tonsæ. Virg. 3. Georg. 21.
Pampino viridi Liber ornatus tempora. Hor. 4. Carm. 8. 33.
Ornatus in peregrinum modum. Plaut. Pers. 1. 3. 78.
Copiose ornatus. V. COPIA.
Ornatus & gravis in dicendo homo. Cic. 1. de Orat. 42.
Ornatus bono ingenio. Plaut. Pœn. 1. 2. 88.
Ornatus ea suis virtutibus. Ter. Adelph. 2. 1. 21.
Testimoniis clarissimorum imperatorum ornatus Dejotarus. Cic. de Arusp. Resp. 29.
Instructus & ornatus artibus. Cic. 2. de Fin. 112. Sic nos sapientem plurimis & gravissimis artibus atque virtutibus instructum & ornatum, &c.
Rebus omnibus ornatos excellit. Lucret. lib. 1. 28.
Ornatus, inquit Festus, dicitur Qui bonis artibus instructus est, & honores adeptus a populo: & Bene aptus, ut miles aut gladiator, & acturus fabulas.
Ornatissimus homo. Cic. pro Quint. 7. Deinde habet adversarium P. Quintius verbo Sex. Nævium, revera hujusce ætatis homines disertissimus, fortissimos, ornatissimos nostræ civitatis.
Honoribus amplissimis, fortunisque maximis, conjuge, liberis, & affinibus ornatus imperator. Cic. ad Brut. 18.
Navis inter alias ornatior. Tacit. 14. Ann. 4. 3.
Naves omni genere armorum ornatissimæ. Cæs. 2. Bell. Gall. 42.
Splendidissimos atque ornatissimos civitatis suæ vir. Cic. pro Flac. 48.
Homo ornatissimus loco, ordine, nomine, virtute, ingenio, copiis, &c. Cic. 3. Verr. 127.
Amplissimus ad agendum, ornatissimus ad dicendum locus. Cic. pro Lege Manil. 4.
Capillo ornato procedere. Propert. lib. 1. 2. 1.
Ornata sunt cuncta, i. e. Parata. Plaut. Pseud. 2. 3. 10.
Quomodo quidque agerem, ut lenoni surripiam mulierculam,
Jam instituta, ornata cuncta in ordine habeo, ut volueram. i. e.
Disposita eo ordine, quo optabam.
Domicilia regis ornata & referta omnibus rebus. Cic. pro Lege Manil. 21.
Exercitus satis probe ornatus. Cic. 2. Fam. 9. conf. Tacit. 3. Hist. 63. 2.
Fores ornatæ. Ovid. 4. Fast. 738.
Fundus ornatissimus. Cic. pro Quint. 98. E fundo ornatissimo dejectus, ignominiis omnibus appetitus.
Oratio composita & ornata, & artificio quodam & expolitione distincta. Cic. 1. de Orat. 50.
Provincia instructa & ornata exercitu & pecunia. Cic. in Pison. 5.
Sententiarum concinnitas ornata. Cic. de Clar. Orat. 286. & 325.
Sententiam ornatissimam de me dixit. Cic. pro Domo, 69.
Versus ornatus elaboratusque. Cic. in Orat. 36.
ORNĀTE, Adv. [illegible] Recte, proprie, eleganter & disposite: ut, Ornate dicere, propriuta est eloquentis, ut ait Quintil. in procemio lib. 8. Cic. 1. de Finib. 8. Res vero bonas verbis electis graviter ornateque dictatas quis non legat?
Ornate splendideque facere aliquid. Cic. 1. Offic. 4.
Ornate politeque dicere. Cic. pro Cœl. 8.
Composite, ornate, copiose eloqui. Cic. 1. de Orat. 48.
Distincte, distribute, eleganter, ornate scribere. Cic. 2. Tusc. 7.
ORNĀTUS, ûs, vel i, antique. m. [illegible] Dicitur (auctore Festo) Cultus ipse, quo quis ornatur: ut quum dicimus aliquem tragico vel comico ornatu prodire. Cic. 4. Acad. 119. Nulla senectus diuturnitate temporum existere, ut hic ornatus unquam dilapsus occidat. Virg. 1. Æn. 654.
Ornatus, quasi ab ore natus. Hinc enim maxime sumitur, quod eum deceat. Itaque ob id paratur speculum. Hæc Varr. lib. 4. de L. L. 29. [Sic Ornamentum, quasi Osnamentum ab Ore deducit. 5. 7. extr. inscite.
Lugubris ornatus. V. LUGEO.
Militaris. Cic. 1. Off. 61. Declarant autem studium bellicæ gloriæ, quod statuas quoque videmus ornatu fere militari.
Persicus. Cic. de Senect. 59. Tum Lysandrum intuentem ejus purpuram, & nitorem corporis, ornatumque Persicum, multo auro, multisque gemmis, dixisse, &c. De Cyro.

Pulchrum ornatum turpes mores pejus cæno collinunt. Plaut. Pœn. 1. 2. 93.
Regalis ornatus & vestitus pulcherrimus. Cic. 2. de Finib. 69.
Regio ornatu instratus. V. INSTERNO.
Amplus ornatus scenæ aut fori. Cic. in Orat. 134.
Admirabilis cæli. Cic. 2. de Nat. Deor. 94.
Omnis ornatus virginis. Virg. 7. Æn. 74.
Distinctio & ornatus oratoris. Cic. 2. de Orat. 366.
Ornatus orationis, tanquam vestis, detractus. Cic. de Clar. Orat. 262.
Verborum ornatus oratoris putandus est. Cic. 1. de Orat. 49.
Insignis. Cic. in Orat. 78.
Disposita ornatu quædam insignia & lumina. Cic. 3. de Orat. 94.
Afferunt hæc quasi lumina magnum ornatum orationi. Cic. in Orat. 134.
Novo & alieno ornatu ornare, & Suo spoliare & denudare, contraria. Cic. 1. de Orat. 235. Vide, Crasse, ne dum novo & alieno ornatu velis ornare juris Civilis scientiam, suo quoque eam, concesso & tradito, spolies atque denudes.
Ornatus & Cultus, diversa. Tertull. in lib. de Habitu mulieris, Habitus feminæ duplicem speciem circumfert, cultum & ornatum. Cultum dicimus, quem mundum muliebrem vocant: ornatum, quem immundum muliebrem convenit dici. Ille in auro, & argento, & gemmis & vestibus deputatur: iste in cura capilli & cutis, & earum partium corporis, quæ oculos trahunt. Hæc ille.
Ornatus, Apparatus. Ter. Andr. 2. 2. 28. In ædibus nihil ornati, nihil tumulti. Ornati genitivus est.
Ornatu, sine I littera in dativo usurparunt gravissimi auctores. C. Cæsar in Dolabell. actionis 1. 1. Ibi isti, quorum in ædibus fanisque posita, & honori erant, & ornatu. Auctor Gell. lib. 4. cap. 16.
ORNATIO, ōnis. f. Vitruv. 5. 7. Specie ornationis &c.
ORNĀTOR, ōris. m. Gloss. vet. [illegible], Ornator. Cassiodor. 1. Epist. 2. Acervus Neptunius generator florentis purpuræ, ornator solii.
ORNATRIX, īcis. f. [illegible] Suet. Claud. cap. 40. Hæc matris meæ liberta & ornatrix fuit. Ovid. 3. de Arte Am. 239.
Tuta sit ornatrix: &c. Idem 1. Amor. 14. 16. V. COSMETA.
ORNĀMENTUM, i. n. [illegible] idem quod Ornatus. Cato R. R. cap. 10. Ornamenta bubus sex. Cic. pro Rosc. Amer. 139.
Instruere ornamenta alicui. V. INSTRUO.
Ornamentum, Beneficium honorificum. Cic. 2. Fam. 18. Quæcunque a me ornamenta ad te proficiscentur. Budæus.
Afficere aliquem populum ornamentis. Cic. pro Corn. Balb. 43.
Arx & ornamentum amicorum Antonii Cotyla. Cic. 8. Philip. 24.
Flos Italiæ, firmamentum imperii Romani, ornamentum dignitatis. Cic. 3. Philip. 13.
Insignia & ornamenta generis, nominis, honoris occiderunt. Cic. pro Sull. 88.
Matronarum vera ornamenta sunt pudicitia, non vestes. Justin. 20. 4. 16.
Pueritiæ ornamentum. Cic. 3. Verr. 152. Quod ornamentum pueritiæ pater dederat, indicium atque insigne fortunæ, hoc ab isto prædone ereptum esse, graviter & acerbe homines ferebant. De Bulla aurea.
Reipublicæ lumen & ornamentum Q. Hortensius. Cic. pro Milon. 38.
Inter præcipua sæculi ornamenta. V. ENTRA præp.
Triumphi decus & ornamentum minuendum nostra parsimonia non putavi. Cic. de Provinc. Consol. 28.
Honoris ornamenta, monimenta gloriæ, & insignia laudis. Cic. 3. in Catil. 26.
Ornamento esse, Decorare, ornare. Cic. 15. Fam. 4. Tu puer me appetisti: ego antea semper ornamento te mihi fore duxi.
Constituere ornamentum. Cic. 4. Verr. 77. Si ex hoc genere splendorem ordini atque ornamentum curiæ constituere velitis, habeatis sane vobiscum illum Senatorem.
Ornamenta orationis negligere. Cic. 1. de Fin. 14. Quod illa Platonis, Aristotelis, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit.
Oroamenta orationum & conformationes. Cic. de Clar. Orat. 140.
Eloquentiæ ornamentum. Quintil. lib. 1. cap. 8.
Oratoria ornamenta dicendi. Cic. de Clar. Orat. 261.
Ornamenta dicendi non satis opima. V. OPIMUS.
Adhibere ornamenta. In ADHIBEO.
Adjungere ornamenta oratoria. V. ADJUNGO.
Amittere ornamenta. Cic. 4. Fam. 6.
Congerere ornamenta. Cic. pro Dejot. 12.
Obtinere ornamenta. Cic. Si quæ pudore tibi ornamenta peperit, ea potest contra petulantiam te defendente obtinere. i. e. Detinere.
Proficiscuntur ornamenta ab aliquo. Cic. 2. Fam. 19.
Recidere ambitiosa ornamenta. Hor. de Arte Poet. 447.
Recuperare ornamenta. Cic. 12. Fam.
Redundare ornamentis. Cic. 3. Fam. 10.
Spoliare ornamentis. Cic. 5. Fam.
Ornamenta, Commoda magistratibus decreta in provincias euntibus. Cic. 7. Verr. 83. Ubi ternis denariis æstimatum frumentum? ubi muli? ubi tabernacula? ubi tot tantaque ornamenta, magistratibus & legatis a Senatu Populoque Roman. permissa & data?
Oroamenta, pro Armis. Sen. præf. lib. 4. Nat. Quæst. Sic ergo formare, ut scias te non posse consequi ut sis impenetrabilis: cum omnia caveris, per ornamenta feriet.
Per ornamenta percussus est. Idem Epist. 14.
Ornameota pugnantium. Suet. Tito, cap. 9.
ORNĀMEN, inis. n. Idem. Mart. Capell. lib. 6. Cyllenium excludit ornamen.
ORNAMENTĀRIUS, i. m. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Ornamentarius, ornator. V. COSMETA.
ORNUS, i. f. Arbor. Columel. lib. de Arbor. cap. 16. Sed si aspera & siticulosa loca arboribus obserenda erunt, neque populus, neque ulmus, tam idoneæ sunt, quam orni: eæ silvestres fraxini sunt, paulo latioribus tamen foliis quam ceteræ fraxini, nec deteriorem frondem quam ulmi præstant. Capræ quidem & oves libentius etiam hanc frondem appetunt. [In Gloss. Lat. Gr. Ornus, [illegible]. Rectius posuisset [illegible].
Aerea. Valer. 8. Argon. 113.
Annosa. Virg. 10. Æn. 766.
Excelsæ. Valer. 3. Argon. 485.
Humilis. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 140.
Rigidæ. Virg. 6. Ecl. 71.

 Sterilus

Steriles faxofis montibus. Virg. 2. Georg. 111.
Truncæ. Stat. 1. Achil. 113.
Vaftæ. Stat. 5. Theb. 18.
Advolvunt ingentes montibus ornos. Virg. 6. Æn. 182.
Agitantur veteres. Hor. 1. Carm. 9. 12.
Accifam ferro eruere antiquam ornum. Virg. 2. Æn. 626.
Incanuit ornus albo flore piri. Virg. 2. Georg. 111.
Viduantur foliis orni. Hor. 2. Carm. 9. 12.

ORNEUS, a, um. Adj. ut Colum. 11. 2. Orneam frondem bubus recte præbebimus.

ORNYTION, ōnis. m. [Ὀρνυτίων] Filius Sifyphi, frater Glauci, pater Phoci. V. Corinth. five lib. 2. Paufan. p. 86. quæ eft 47. Wech.

ORNYTUS, i. m. [Ὄρνυτος] Idem.
Alius item Teurhis cognominatus. V. Virg. 11. Æn. 677. & Val. Flacc. 3. 173. & Stat. 12. Theb. 207. & 619.

O R O

ORO, [δέομαι, εὔχομαι, παρακαλῶ, λιτάνομαι, ἀντιβολῶ] are. ab Ore fit, inquit Varro de L. L. lib. 5. 7. extr.
Orare atque obfecrare aliquem. Cic. 4. Verr. 42.
Rogare & orare aliquem. Cic. 4. Verr. 96.
Orare & obteftari aliquem. Cic. pro Planc. 104.
Orare & hortari aliquem. Cic. 1. Q. frat. 1. 36.
Orare, obfecrare, ne, vel ut. Plaut. Cafin. 2. 5. 13. Orat, obfecrat ne Cafinam uxorem ducam. Cic. pro Quint. 10. Orat, atque obfecrat, ut multis injuriis jactatam atque agitatam æquitatem, in hoc tandem loco confiftere & confirmari patiamini.
Orare ne. Ter. Hec. 3. 2. 3.
Quod te Æfculapi, & te Salus, ne quid fit hujus, oro.
Orare ut. Ter. Andr. 4. 2. 4. Cic. pro Rofc. Amer. 93. Non orat ut eam noctem pervigilet.
Etiam atque etiam te oro, ut me totum tuendum fufcipias. Cic. 12. Att. 1.
Orare aliquem per. Ter. And. 1. 5. 54.
Quod ego per hanc te dextram oro & genium tuum;
Per tuam fidem, perque hujus folitudinem
Te obteftor, ne abs te hanc fegreges, neu deferas.
Per omnes deos te oro. Hor. 1. Carm. 8. 2.
Pro aliquo orare. Plaut. Afin. 4. 1. 38.
Tibi dicas, tu pro illa ores, ut fit propitius.
Pro falute alicujus aliquem. Cic. ad Brut. 16.
Deum oravere. Ovid. 15. Met. 646.
Gentes orare & urbes. Virg. 6. Æn. 92.
Orare aliquem in audaciam. Salluft. in Catil. cap. 50. Cethegus autem per nuntios familiam atque libertos fuos electos & exercitatos orabat in audaciam, ut grege facto, cum telis ad fefe irrumperent. Sed melius legitur, Exercitatos in audaciam, orabat, &c.
Orare aliquid alicui. Ter. And. 3. 2. 47. Nunc Chremem conveniam: orabo gnato uxorem. h. e. Orabo, ut filio meo det gnatam fuam in uxorem.
Orare aliquid fcire. Plaut. Pfeud. 2. 2. 62.
Orare aliquid ab aliquo, eft Petere. Plaut. Amph. prol. 64.
Orat jus, bonum, æquum, &c. Plaut. Trin. 5. 2. 37. Jus hic orat. Idem Men. 5. 9. 86.
Optumum atque æquiffimum orat, frater; fac caufa mea. Et Perf. 3. 1. 71.
Bonum æquumque oras, fequere hac. Ter. Heaut. 2. 3. 165.
— nam mifere quendam offendi militem,
Ejus noctem orantem. [Junge Mifere orantem.
Finem orare malorum. Ovid. 1. Met. 723.
Hiemes orate ferenas, Agricolæ. Virg. 1. Georg. 100.
Opem. Ovid. 1. Met. 68.
Pacem in uno. Virg. 10. Æn. 80.
Veniam dapibus. Ovid. 8. Met. 683.
Veniam hanc extremam oro. Virg. 4. Æn. 435.
Vitam. Virg. 8. Æn. 577.
Oro tecum, Archaifmus eft pro Oro te. Plaut. in Perf. 1. 3. 37.
Quæfo enimvero advorte, hoc enim jam heri narravi tibi:
Tecumque oravi, ut nummos fexcentos mihi
Dares utendos mutuos. Idem in Curc. 3. 3. 62.
Tecum oro, & quæfo, qui has tabellas afferet
Tibi, ut ei detur quam iftic emi virginem. Ter. Hec. 4. 4. 64.
Egi, atque oravi tecum, uxorem ut duceres. Quamvis fint qui hunc locum aliter legant.
Ut Conqueri cum aliquo. H. St.
Orare precibus. Cic. 9. Att. 13. Quamobrem a te peto, vel potius & omnibus precibus oro & obteftor, ut in tuis maximis curis aliquid impertias temporis huic quoque cogitationi.
Molliter & fupplicibus verbis orare ut liceat. Cic. 12. Att. 31.
Gefto oravi fugam. Ovid. 14. Met. 219. i. e. Geftu rogavi navigantes, ut me juvarent, quo hinc poffim aufugere.
Orant admittier, Orant ut admittantur. Virg. 9. Æn. 231.
Orat ignofcas. Plaut. Amph. 1. 1. 101.
Modus orandi. Virg. 4. Georg. 537.
Flectere aliquem orando. Virg. 4. Georg. 399.
Orare abfolute vel cum folo accufativo Caufam, fignificat Agere & dicere. Ter. Phorm. 2. 1. 60.
Servum hominem caufam orare leges non finunt. Cic. de Clar. Orat. 47. Quo neminem unquam melius ullam oraviffe capitis caufam, quum fe ipfe defenderet, fe audiente, locuples auctor fcripfit Thucydides.
Caufas orare. Virg. 6. Æn. 849.
Artem orandi litteris tradere. Quintil. procem. lib. 1.
Vera imago orandi. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Scientia orandi. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Vires orandi. Quintil. lib. 2. cap. 16. Hinc Orator, qui caufas orat.

ORANS, antis. Partic. [παρακαλῶν] Ter. Eun. 5. 5. 14.
Conligavit? hem. P. atque equidem orante, ut ne id faceret, Thaide. Idem Adelph. 1. 4. 26.
Venis ipfus ultro lacrumans, orans, obfecrans. Idem Heaut. 2. 3. 124.
— nam miferum quendam offendi ibi militem
Ejus noctem orantem. Liv. 21. 6. Legati miffi, auxilium ad bellum jam haud dubie imminens orantes. Virg. 1. Æn. 523. Orantes veniam.
Multa deos orans. Virg. 9. Æn. 24.
Murmure pavido orantes. Claud. 4. Conf. Hon. 446.
Annuere oranti. Virg. 11. Æn. 797.
Dictis talibus orantem audiit omnipotens. Virg. 4. Æn. 619.
Aures furdas præbere oranti. Ovid. 2. de Pont. 9. 65.
Brachia orantia tendere. Ovid. 2. de Ponto 9. 65.

ORANDUS, a, um. Partic. [λιτευτέος] ut, Numina oranda. Virg. 2. Æn. 232.

ORATUS, a, um. Aliud Partic. [λιτευθείς] Plaut. Mil. 2. 6. 91. Sed fatin' oratus abis? conf. Paterc. 2. 70. 1.
Prece multa oratus. Hor. 1. Epift. 13. 18.
Per divos oratus. Hor. 2. Serm. 3. 176.

ORATUM, i. n. [δέησις] Quod oravimus. Ter. Hec. 4. 1. 60.
Simul vereor Pamphilum, ne orata noftra nequeat diutius
Celare. Ibid. 3. 3. 25.
Sed quum orata ejus reminifcor, nequeo quin lacrumem mifer.

ORATUS, ûs. m. [δέησις] Precatio, rogatio. Plaut. Caf. 4. 1. 17. Illarum oratu faciunt. Cic. pro Flac. 92. An etiam fcripfit oratu tuo? Correctiora exemplaria legunt Rogatu.

ORATIO, ōnis. f. [λόγος] eft omnis Locutio, auctore Cic. de Clar. Orat. 69. Ter. Phorm. 1. 4. 48.
Meminiftin' olim ut fuerit veftra oratio? i. e. Non meminiftis eorum quæ dixiftis tunc, quam, &c. Idem Andr. 4. 1. 10.
Tum impudentiffima eorum oratio eft. Idem Andr. 1. 1. 114.
Honefta oratio eft. Cic. 2. de Fin. 20. Atque ibi hoc dicit, ubi omnis ejus oratio eft de fummo bono.
Magna illius & honefta oratio. Cic. 7. Verr. 5.
Orationis fatis eft: fequere me, ac tace. Plaut. Bacch. 1. 2. 59.
Aliena. V. Alienus in ALIUS.
Oratione beneficus, Qui verbis multa promittit. Plaut. Epid. 1. 2. 14.
Orationis operam compendi facere. Plaut. Moft. 1. 1. 57. h. e. Paucis agere.
Orationem invenire. Ter. And. 2. 4. 4.
Orationem fperat inveniffe fe,
Qua differat te.
Orationem fibi parare, pro Cogitare quid dicturi fimus. Plaut. Pfeud. 1. 5. 39.
Orationem etiam dicebant veteres Pauca verba, auctore Donato. Ter. And. 1. 5. 16. Oratio hæc me miferam exanimavit metu.
Summa orationis. Cic. 12. Att. 26 pr. At ille, perpauca locutus, fummam habuit orationis ut fibi ignofcerem.
Nata. V. NASCOR.
Secunda, Grata, favens, plaufibilis. Salluft. Jugurth. cap. 65. Hominem ob morbos animo parum valido, fecunda oratione extollit: illum regem, ingentem virum, Mafiniffæ nepotem, &c.
Oratio, Ipfius oratoris ratio, & argumentorum arte difpofitorum enumeratio, quæ quidem omni ex parte perfecta eft, habetque numeros, figuras, & affectus. Unde Orationes Ciceronis, Demofthenis, &c. Cic. de Senect. 16. Et tamen ipfius Appii extat oratio: eique hanc ille egit feptem & decem annos poft alterum Confulatum, quum inter duos Confulatus anni decem interfuiffent.
Oratio & Stilus. Ter. prol. Andr. 12.
Non ita funt diffimili argumento, fed tamen
Diffimili oratione funt factæ, ac ftilo. Ubi Donatus, Oratio in fenfu eft: Stilus in verbis. Oratio ad res refertur: Stilus ad verba. Stilus non eft in tempore: fed prolata oratione: Oratio autem eft & in cogitatione, & in prolatu. Orationem in fententiis dicunt effe, Stilum in verbis, Argumentum in rebus. Ergo in poemate oratio eft.
Aculei orationis. V. ACULEUS.
Claritas orationis. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Condimentum. Quintil. lib. 6. cap. 3. Salfum igitur erit, quod non erit infulfum, velut quoddam fimplex orationis condimentum.
Corpus orationis. Quintil. lib. 3. cap. 11.
Divitiæ. Cic. 4. Fam. 4.
Elatio atque altitudo orationis. Cic. in Brut. 66. h. e. Grave & grande genus dicendi.
Genus orationis atrox & vehemens, cui opponitur Lenitatis & manfuetudinis. Cic. 2. de Orat. 200.
Genus exfangue & aridum. Auctor ad Heren. lib. 4. 6.
Genus fluctuans & diffolutum. Auctor ad Heren. lib. 4. 6.
Habitus virilis. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Incitatio. V. INCITO.
Lenitas & æquabilitas. Cic. in Orat. 53.
Limatior oratione. V. LIMA.
Locuples oratione. V. Locuples in LOCUS.
Ornamenta orationis. V. Ornamentum, in ORNO.
Ornatus orationis. Cic. 1. de Finib. 10.
Paupertas. Cic. 4. Fam. 4.
Salubritas & fanitas, & infania. V. Succus orationis, in SUCCUS.
Succus orationis. V. Succus orationis, in SUCCUS.
Veftitus. V. Veftitus, in VESTIS.
Abjecta & humilis oratio, Alta & exaggerata, contraria. Cic. in Orat. 162.
Acceptior plebi. V. ACCIPIO.
Accurate. Cic. de Clar. Orat. 306. Ibid. 30. Et de Amicit. 25.
Acris & vehemens. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Admirabilis. V. paulo poft, Gravis.
Amputata. Plin. 1. Epift. 20. ad C. Tacit. Non enim amputata oratio & abfciffa, fed lata, magnifica & excelfa tonat, fulgurat, omnia denique perturbat ac mifcet. Amputata, hoc eft brevis, circumcifa. Abfciffa, manca. Lata, copiofa. Magnifica, fublimis. Excelfa, illud dicendi genus admirabile continens.
Angufta & concifa, collatate & diffufa oratio. Cic. in Orat. 187.
Anxia. V. ANXIUS.
Apparata. V. APPARO.
Afpera, horrida, triftis, neque perfecta, neque conclufa. Cic. in Orat. 20.
Afpera oratio in aliquem, Vehemens. Curtius lib. 6. 9. 28.

Aftrictior contractiorque Stoicorum. Cic. in Brut. 120.
Cæcata. V. Cæco, in CÆCUS.
Capitalis. V. Capitalis, in CAPUT.
Certa. V. CERTUS.
Circumfluens. V. CIRCUMFLUO.
Circumcifæ. V. CIRCUMCIDO.
Circumlata. V. paulo poft, Deducta.
Cohærens. Cic. 3. de Orat. 170.
Colorata quadam urbanitate. V. Urbanitatis color, in URBS.
Colorata. V. COLORO.
Collatata oratio. V. COLLATO.
Compta & mitis. Cic. de Senect. 28.
Conciuna, diftincta, ornata, feftiva, fine intermiffione, fine reprehenfione, fine varietate. Cic. 3. de Orat. 98.
Concifa. Quintil. lib. 2. cap. 20.
Concitata. Quintil. lib 3. cap. 8.
Conclufa. V. paulo poft, Lenis.
Condita. V. paulo poft, Gravis.
Confumpta. In CONSUMO.
Contentiofa In CONTENDO.
Continens. In CONTINEO.
Contorta & acria. Cic. in Orat. 65.
Contumeliofa. Cic. pro Planc. 6.
Copiofa & elegans. V. COPIA.
Copiofiffima & ornatiffima. Cic. pro Sull. 12.
Corrupta & vitiofa. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Crebra. Plin. lib. 1. Epift. 20. ad C. Tacit. Si tamen detur electio, illam orationem fimilem nivibus hibernis, id eft crebram, affiduam & largam, poftremo divinam & cæleftem volo.
Criminofa. V. CRIMEN.
Cygnea. V. CYGNUS.
Deducta atque circumlata. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Diferta. Cic. 1. de Orat. 231.
Diffipata, inculta & fluens oratio, & quæ plane e numeris non conftat. Cic. in Orat. 220.
Diffoluta, & ex diverfis congefta. Quintil. lib. 2. cap. 11.
Diftincta. Cic 3. de Orat. 98.
Dulcis. Cic. de Senect 3.
Elegans. Cic. 1. de Finib. 10.
Exaggerata altius. Cic. in Brut. 66. h. e. Gravi genere dicendi, & grandibus verbis confecta.
Exilis. ut, Ne exilis, ne inculta, ne vulgaris, ne obfoleta fit oratio. Cic. 3. de Orat. 30.
Exiles orationes, Ser. Galbæ, & redolentes antiquitatem. Cic. de Clar. Orat. 82.
Expedita & perfacile currens. Cic. in Brut. 227.
Extemporalis Quintil. lib. 4. cap. 1.
Faceta. Cic. de Clar. Orat. 270.
Facta oratio, pro Elaborata, *façonnée*. Cic. 3. de Orat. 183. Namque ego illud affentior Theophrafto, qui putat orationem, quæ quidem fit polita, atque facta quodammodo, non aftricte, fed remiffius numerofam effe oportere. Et lib. 1. 63. Illud verius, neque quemquam in eo difertum effe poffe quod nefciat: neque fi id optime fciat, ignarufque fit faciundæ ac poliendæ orationis, diferte id ipfum poffe, de quo fciat, dicere. Orationem facere dicimus, non quum habemus, fed quum rebus & verbis condimus; Expolire autem, quum limamus, & elegantius elocutionis ornamus. Idem de Clar. Orat. 30 Sed ut intellectum eft quantam vim haberet accurata & facta quodammodo oratio, tum etiam magiftri dicendi multi fubito exftiterunt.
Favorabilis. Tacit. 12. Ann 6.
Fervidior. V. paulo poft, Volubilis.
Feftiva. Cic. 3. de Orat. 98.
Ficta. V. paulo poft, Indocte.
Flexanima atque omnium regina rerum. Cic. 2. de Orat. 187.
Fluens. Cic. in Orat. 65.
Fortis oratio non femper quæritur, fed fæpe placida, fummiffe, lenis, quæ maxime commendat reos. Cic. 2. de Orat. 18.
Grandis. Cic. de Clar. Orat. 272.
Gravis & fplendida. Cic. 3. de Finib. 19.
Gravis, fuavis, condita, liberalis, admirabilis, polita, confperfa fit quafi verborum fententiarumque floribus. Cic. 3. de Orat. 94.
Hilarior renidet. V. RENIDEO.
Honora. Tacit. 3. Ann. 5.
Honorifica. Cic 5. Fam. 2. Quum tu ipfa mihi dixifti orationem meam non folum in te honorificam, &c.
Horrida. V. paulo poft, Lenis.
Jejuna. V. JEJUNUS.
Immoderata. V IMMODERATUS.
Immodica. V. IMMODICUS.
Impudens. V. IMPUDENS.
Incitata, gravis, & vehemens. Cic. de Clar. Orat. 93.
Incitata, volubilis, non redundans, nec circumfluens oratio. Cic. de Clar Orat. 203.
Inculta. V. INCULTUS.
Inelaborata. V. paulo poft, Simplex.
Inflata & quæ turget oratio, fæpe imperitis videtur gravis. Auctor ad Heren. lib. 4. 6.
Ingrata. V. INGRATUS.
Inftructa. V. paulo poft, Lenis.
Intorta V. INTORQUEO.
Juncta. Cic. 3. de Orat 170.
Jucunda. V. paulo poft, Facere.
Lenis, inftructa, & terminata oratio, cui opponitur, Afpera, triftis, horrida, neque perfecta, neque conclufa. Cic. in Orat. 20.
Liberalis. V. paulo ante, Gravis.
Locuples. V. LOCUS.
Luculenta. V. LUCULENTUS.
Magnifica. Tacit 2. Hift. 90.
Mitis. Cic. de Senect. 28.
Mitiffima. Cic. 5. Fam. 4.
Mollis & liberalis. V. MOLLIS.
Morata. V. MOS.
Multa, varia & copiofa. Cic. 2. de Orat. 214.
Nitida de horrida, & plena de jejuna, nova de pervulgatis quædam eft oratio. Cic. 3. de Orat. 48.
Nobilis. V. NOBILIS.
Numerofa. V. NUMERUS.
Obfcura quia peracuta, rapida & celeritate cæcata oratio. Cic. de Clar. Orat. 264.
Obfoleta. V. OBSOLETUS.
Oratoria. Cic. 1. de Orat. 232.
Ornata. Cic. 3. de Orat. 98.
Pacatior philofophorum oratio, oratorum pugnacior. Cic. de Clar. Orat. 121.
Pedeftris. V. Pedeftris, in PES.
Pellucens. V. PELLUCEO.
Peracuta. V. paulo ante, Obfcura.
Perelegans & perfubtilis. Cic. pro Planc. 58.
Perfecta. V. paulo ante, Lenis.
Perpetua. Quintil. lib. 2. cap. 20.
Perpolita. Cic. 1. de Orat. 31.
Perurbana. Cic. de Clar. Orat. 272.
Placida. V. paulo ante, Fortis.
Polita. V. paulo ante, Gravis: & paulo poft, Vibrans.
Pugnax. V. paulo ante, Pacatior.
Potiffima. V. POTUS.
Rapida. V. paulo ante, Obfcura.
Redundans. V. paulo ante, Incitata.
Regina rerum. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Sæva criminofaque & virulenta. Gell. lib. 18. cap. 3.
Severiffime. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Simplex, & gravis. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Simplex, ac inelaborata. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Spinofa & exilis. Cic. 1. de Orat 83.
Splendide, grandis, faceta & perurbane. Cic. de Clar. Orat. 272.
Stabilis oratio, cui Volubilis opponitur. Cic. in Orat 187. Stabilis dicitur propter fyllabas longas: Volubilis autem propter breves. Hoc aperit Quintil lib. 9. cap. 4. qui quum pedes orationis enumeraffet, ita fubjungit: Horum pedum nullus non in orationem venit; fed quo quique funt temporibus pleniores, longifque fyllabis magis ftabiles, hoc graviorem faciunt orationem: breves, celerem ac mobilem.
Suavis. V. paulo ante, Gravis.
Summiffe. V. paulo ante, Fortis.
Tacens. Quintil lib 2. cap. 18. Oxymôron.
Terminata. V. paulo ante, Lenis.
Tracta & fluens hiftoricorum oratio. Cic. in Orat. 65. Quoniam genere orationis fufo atque tracto, & cum lenitate quadam æquabili profluit hiftoria.
Triftis. V. paulo ante, Lenis.
Varia oratio. V. paulo ante, Multa.
Vehemens. V. paulo ante, Incitata.
Vibrans, incitata, acuta, & polita. Cic. de Clar. Orat. 326.
Virilis & fortis. Cic. 1. de Orat. 231.
Vitiofa. Quintil. lib. 2. cap 5.
Umbratilis. Cic. in. Orat. 64. Mollis eft enim oratio Philofophorum, & umbratilis. Mollis: quoniam nervis & aculeis oratoriis caret, nec adverfarium pungere ftudet. Umbratilis: quoniam veras pugnas non imitatur in fole atque pulvere. Vocamus enim pugnam umbratilem, quæ fit exercitationis tantum gratia: & Vitam umbratilem 2. Tufc 27. vocat Cicero, Mollem & delicatam. V. Umbratilis, in UMBRA.
Volubilis & paulo fervidior erat oratio Appii. Cic. de Clar. Orat. 108.
Vulgaris. Cic. 3. de Orat.
Aberravit oratio. V. ABERRO.
Aberrat ad alia oratio. Cic. 1. Off. 135. Si abberrare ad alia cœperit, ad hæc revocetur oratio.
Abhorret oratio ab utilitate audientis. V. ABHORREO.
Abundat ornamentis oratio. Cic. pro Corn. Balb. 17. Neque Cn. Pompejus, cujus oratio omnibus ornamentis abundavit, &c.
Accommodare orationem. V. ACCOMMODO.
Adduci oratione. V. ADDUCO.
Adhibere orationem. V. ADHIBEO.
Adhibet lumen rebus oratio. Cic. 3. de Orat. 47.
Adhinnire ad orationem. V. ADHINNIO.
Agere orationem. V. AGO. & fupra Oratio ipfius oratoris &c.
Aucupare. Cic. pro Sext. 119.
Cadere in orationem. V. CADO.
Cæcatur celeritate oratio. Cic. de Clar. Orat. 264.
Canefcit oratio. V. Canefco, in CANUS.
Carpere. In CARPO.
Claudicat oratio. In CLAUDICO.
Coercere orationem rapidam. In COERCEO.
Cohæret oratio. V. COHÆREO.
Complecti oratione. V. COMPLECTOR.
Comprimere orationem. In COMPRIMO.
Conferre V. CONFERO.
Conformare. In CONFORMO.
Confiftere oratione. V. CONSISTO.
Confonat moribus oratio. V. CONSONO.
Conterere aliquem oratione. V. CONTERO.
Convertere oratione motus populi, judicum religiones, Senatus gravitatem Cic. 1. de Orat. 31.
Currit oratio V. CURRO.
Defendere orationem a tædio. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Dicere orationem. Cic pro Planc 74. Recitatur oratio, quæ propter ejus magnitudinem dicta de fcripto eft.
Diftinguere & illuftrare orationem. Cic. 2. de Invent. 49. Diftinguitur atque illuftratur oratio maxime raro inducendis locis communibus. V. ILLUSTRIS.
Effingit mores oratoris oratio. Cic. 2. de Orat. 184.
Enitet. V. ENITEO.

Esse orationem alicui cum aliquo. Cic. pro Sext.
Evomere orationem ore impurissimo in aliquem. Cic. 5. Philip. 20.
Explicat orationem sane longam & verbis valde bonis. Cic. 2. de Lege Agrar. 13.
Exprimere oratione mores aliquorum. Cic. 2. de Orat. 184.
Facere jucundam & ornatam. Quintil. lib. 4. cap. 3. Junctam, cohærentem, lenem & æquabiliter fluentem orationem facit verborum collocatio. Cic. 3. de Orat. 170.
Fertur quasi torrens oratio. Cic. 2. de Fin. 3.
Flaccescit oratio. V. FLACCESCO.
Habere orationem contra aliquem. Quintil. lib. 2. cap. 17.
Habere multam de aliqua re. Cic. 5. Tusc. 94.
Jacet oratio. V. JACEO.
Illuminare. V. ILLUMINO.
Illustrare. Cic. 3. de Orat. 91.
Imprimitur animo oratio. V. IMPRIMO.
Includere orationi suæ aliquid. V. INCLUDO.
Inducebar orationibus tuis. V. INDUCO.
Induere fictam orationem. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Inflectere. V. INFLECTO.
Infracta. V. INFRINGO.
Infundere in aures alicujus. V. INFUNDO.
Ingredi orationem, & in orationem. V. INGREDIOR.
Instituere cum aliquo. V. INSTITUO.
Interimit me hæc oratio. V. INTERIMO.
Interrumpere mediam alicujus orationem. V. INTERRUMPO.
Loquitur oratio. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Modulari. V. MODULOR.
Nitere dicitur oratio. V. NITEO.
Notat & illuminat maxime orationem tanquam stellis quibusdam verbum translatum. Cic. 3. de Orat. 169.
Obcæcat orationem totam narratio obscura. V. OBCÆCO.
Obire oratione quippiam. V. OBEO.
Opprimere orationem alicujus. V. OPPRIMO.
Ornata gravibus verbis oratio & perpolita. Cic. 2. de Orat. 31.
Percurrit oratio. V. PERCURRO.
Perorare orationem. In PERORO.
Ponere modum orationi. Tacit. 4. Ann. 9.
Promere orationem de se. Tacit. 2. Hist. 90.
Recitare. V. Dicere, supra.
Refrigescit oratio. Quintil. lib. 4. cap. 3.
Renidet oratio hilarior. V. RENIDEO.
Scribere orationes. Quintil. lib. 2. cap. 17.
Scripta elegantissime. Cic. 15. Att. 1.
Som. ut, In manibus est oratio. V. MANUS.
Turget oratio. V. paulo ante, Inflata.
Versari orationem in aliquo. Cic. 1. de Orat.
Oratio, etiam Precatio [εὐχὴ, προσευχὴ] dicitur apud Ecclesiasticos.

ORATIUNCŬLA, æ. f. dimin. [λογίδιον] Cic. 3. de Nat. Deor. 43. De quibus in illa aureola oratiuncula dicit Lælius.

ORĀTOR, ōris. m. [ῥήτωρ] Orator est vir bonus, dicendi peritus, qui in caussis publicis & privatis plena & perfecta utitur eloquentia. Festus, Oratores ex Græco ἀρᾶσθαι dicti, quod missi ad reges nationesque, deos solerent testari; hi modo appellantur Legati. Ter. prol. Hec. 9.

Orator ad vos venio ornatu prologi,
Sinite exorator fiem.

Is orator erit mea sententia, hoc tam gravi dignus nomine, qui quæcunque res inciderit, quæ sit dictione explicanda, prudenter & composite, & ornate, & memoriter dicat, cum quadam etiam actionis dignitate. Cic. 1. de Orat. 64.
Plenus & perfectus orator est, qui de rebus omnibus possit varie, copioseque dicere. Cic. 1. de Orat. 59.
Orator verborum, Actor rerum. Cic. 3. de Orat. 54.
Proprium oratoris est apte, ornate, distincteque dicere. Cic. 1. Off. 1.
Solum, & quasi fundamentum oratoris. V. SOLUM.
Decet oratorem late exprimere. Cic. in Partit. 138.
Eloqui composite, ornate, copiose, oratoris est. Cic. 1. de Orat. 48.
Canorus & volubilis. Cic. de Clar. Orat. 105.
Consummatus. Quintil. lib. 2. cap. 19.
Cumulatus omni laude. V. CUMULUS.
Græci oratores qui dicantur, V. GRÆCIA.
Impetrabilis. V. IMPETRO.
Inconditus. Cic. in Orat. 233.
Mediocris. V. Mediocris, in MEDIUS.
Nervosus. V. NERVUS.
Statarius. V. Statarius, in STO.
Stoici oratores. Cic. in Brut. 116. Habemus igitur in Stoicis oratoribus Rutilium Scaurum in antiquis. i. e. Inter oratores qui Stoicos philosophos sunt imitati, de quorum stilo generequa dicendi paulo ante dixerat: Stoicorum peracutum & artis plenum orationis genus, sed tamen & exile, nec satis populari assensioni accommodatum. Ibid. 120. Stoicorum astrictior est oratio, aliquantoque contractior, quam aures populi requirunt.
Strigosus orator. V. Succus orationis, in SUCCUS.
Tolerabilis. Cic. in Brut. 178. & lib. 1. de Orat. 8.
Vendibilis. V. Vendibilis, in VENDO.
Vehemens. Juven. 11. Sat. 34.
Dissolvere compositi oratoris bene instructam collocationem. Cic. in Orat. 232.
Efficere oratorem. Quintil lib. 1. cap. 10.
Effingere. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Facere. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Formare Quintil. lib. 1. cap. 1.
Inchoare & informare perfectum. V. INCHOO, & INFORMO.
Inflare vehementius dicitur orator. V. INFLO.
Instruere. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Instruere. V. INSTRUO.
Oratores etiam dicti sunt, qui nunc Legati. Liv. 2. 15. Vejentes pacem petitum oratores Romam mittunt. Virg. 11. Æn. 331.

Centum oratores prima de gente Latina
Ire placet. V. Varr. L. L. 6. 3.

Fœderum, pacis, belli, induciarum oratores. Cic. 2. de Legib. 21.
Oratores pacis petendæ. Liv. 9. 43.
Audax orator. Ovid. 13. Met. 196.

Mittor & Iliacas audax orator ad arces.

Delecti ordine ab omni centum oratores. Virg. 7. Æn. 152.
Mittere de. Cic. de Clar. Orat. 55.
Mittere oratores petitum pacem. V. Liv. paulo supra, & MITTO.
Oratores, dicti Qui rhetoricam & eloquentiam docebant magnatum liberos. V. Sidon. 5. Epist. 5. Unde ad discrimen Caussidici dicebantur Forenses oratores. V. Barth. ad Claud. p. 76.
Orator; Liber Ciceronis dicitur, M. Bruto inscriptus, in quo instruitur orator. Cic. 15. Fam. 20. Oratorem meum (sic enim inscripsi) Sabino tuo commendavi.

ORĀTRIX, icis. f. Plaut. Mil. 4. 2. 80.

Quamque me oratricem haud sprevisti, sivistique exorare ex te.

Quintil. 2. 14. pr. Rhetoricen in Latinum transferentes, tum Oratoriam tum Oratricem nominaverunt.

ORATŌRIUS, a, um. Adj. [ῥητορικὸς] Quod ad oratorem pertinet. ut, Vis oratoria. Cic. in Partit. 81. Et 1. Acad. 32. Sic ornamenta oratoria.
Ingenium oratorium. V. INGENIUM.
Institutio. Quintil. Ep. ad Tryphon.
Diserta & oratoria oratio. Cic. 1. de Orat. 231. Sic illam orationem disertam sibi & oratoriam, fortem & virilem non videri.
Ornatus. Quintil. lib. 3. cap. 1.
Urbanitas. Quintil. lib. 6. cap. 3.

ORATORIA, æ. f. Quintil. lib. 2. cap. 15. Oratoria sic effertur ut elocutoria, oratrix ut elocutrix.
Oratoria, sine adjectione, pro Arte oratoria. Hieronymus in libro de Ecclesiast. scriptoribus, Tatianus, qui primum oratoriam docens, non parvam sibi ex arte rhetorica gloriam comparaverat, Justini martyris sectator fuit. Vide ut distinguat Oratoriam & Rhetoricam. H. St.

ORATORIUM, i. n. [εὐκτήριον] Locus precationis, Templum. V. Augustin. Epist. 109. & Vulg. Int. Judith. cap. 9. 1.

ORATORIE, Adv. [ῥητορικῶς] Oratoris more, h. e. Ornate & eleganter. Cic. in Orat. 227. Nihil enim est aliud, Brute, (quod quidem tu minime omnium ignores) pulchre & oratorie dicere, nisi optimis sententiis, verbisque lectissimis dicere.

ORBANDES, is. m. Mons, ut ait Plin. lib. 5. cap. 27. non longe ab Imao monte, immo unus ex colliculis Imai.

ORBATIS, is. m. Ptolemæo lib. 6. cap. 3. Fluvius est in sinu Persico, Meridiem versus. Meminit hujus Plin. lib. 6. cap. 23.

ORŎBA, æ. f. [Ὀρόβα] Ptolemæo lib. 6. cap. 2. Urbs est Assyriæ in mediterraneis.

ORŎBANCHE, es. f. [ὀροβάγχη] Latinis Ervangina appellata, quod ervum circumligata strangulat & enecat: Herba est subrubens, subhispida, caule duorum palmorum, aut paulo amplius. Plin. lib. 22. cap. 25. Orobanchen appellavimus necantem ervum & legumina, alii cynomorion eam appellant, &c. Fortassis est nostra Cuscuta. conf. Plin. 18. 17. & 26. 8. al. Orobathion, & Orobethron.

OROBATIS, Urbs Persidis in mediterraneis, Ptolemæo lib. 9. cap. 4.

ORŎBUS, i. m. [ὄροβος] Ervum. Diosc. 2. 100. Hinc

OROBIAS, æ. m. [ὀροβίας] Turis genus, minoribus constans guttis, teste Plin. lib. 12. cap. 14. ab ervi similitudine dictum: quanquam in vulgatis Plinii exemplaribus Arabiam corrupte legimus pro Orobia, quod etiam annotavit Hermolaus.

OROBĪTIS, is. f. [ὀροβῖτις] Coloris species ex lutea herba confecta. Plin. lib. 33. cap. 5. Chrysocolla lutea & in globulos ervi specie formata.

ORŌDES, is. m. [Ὀρώδης] Rex Parthorum, qui Crassum cepit & occidit. De quo Plutarchus in Crasso. conf. Justin. 42. 4. & Paterc. 2. 46. 4. Est & Orodes apud Virg. 10. Æn. 732. &c. a Mezentio interfectus.

ORŒTES, is. m. [Ὀροίτης] vir Persa, & Sardium præfectus, qui Polycratem Samiorum tyrannum dolo captum suspendit. Hic postea jussu Darii, & opera astuque Bagæi, in Sardis trucidatus est, ut scribit Herodotus lib. 3.

OROTICUM, i. n. inter Vina transmarina, Plin. 14. 7.

OROMĔDON, ontis. m. Gigantis nomen apud Propert. 3. 8. 48.

ORONTES, is. m. [Ὀρόντης] vir Trojanus, Qui Troja capta cum Ænea in Italiam navigans, naufragium fecit, ut scribit Virg. 1. Æn. 113.

Unam, quæ Lycios, fidumque vehebat Orontem, &c.

Acer Orontes. Virg. 1. Æn. 117.
Ductor Lyciæ classis. Virg. 6. Æn. 334.
Est & Orontes, Phœniciæ fluvius, ut scribit P. Mela lib. 1. 12. in descriptione Phœniciæ. Et Plin. lib. 2. cap. 103. natus inter Libanum & Antilibanum, ut idem scribit lib. 5. cap. 22. Lucan. lib. 3. 214.

Accedunt Syriæ populi: desertus Orontes,
Et felix (sic fama) Ninos. Nunc vocatur *Terfero*, ut testatur

Olivarius in Melam.
Eous Orontes. Stat. 4. Silv. 7. 46.
Syrus. Juven. 3. Sat. 62.

Jampridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes.

ORONTĒUS, a, um. Adj. [Ὀρόντειος] ut,
Myrrha Orontea. Propert. lib. 1. 2. pr.

ORŌPUS, i. f. [Ὠρωπός] Oppidum in Attica, in confinio Bœotiæ. Plin. lib. 4. cap. 7.
Est & alia ejusdem nominis civitas in Macedonia, patria Seleuci Nicatoris.
Item alia in Eubœa, Apollinis templo clarissima.
Rursus alia in Syria, non procul ab Amphipoli, a Nicatore condita, aut certe instaurata, & a nomine patriæ suæ ita appellata.
Sunt & aliæ nonnullæ, quæ enumerantur a Stephano. conf. Strab. lib. 9.

ORROPYGIUM, vel ORRHOPYGION, i. n. [ὀρροπύγιον] Extrema pars spinæ; vide Galeni Lexic. Hippocr.

OROSANGA, æ. m. a regibus Persarum ita vocatus, Is cui bene de se merito grates se præstabant. V. Brisson. de Regn. Pers. lib. 1. p. 122.

OROSIUS, i. m. prænomine Paulus, Presbyter Hispanus, Augustini contemporaneus, cujus exstant Historiarum adversus paganos libri VII. V. Voss. Hist. Lat. 2. 14.

ORO-

Orospeda, æ. f. Mons Hispaniæ Tarraconensis. V. J. Genes. Sepulved. Epist. 48. ad Quignon. p. 188.
Orozelon, i. n. Herba eadem quæ Chamæpitys. Apul. de Herb. cap. 26.

O R P

Orphănus, i. m. [ὀρφανὸς] Qui caret patre præsidioque paterno: & qui summopere desiderat illius opem, quum sine eo male habeat. Græca dictio est. Valla 4. 33.
Orphanotrophium, i. n. [ὀρφανοτροφεῖον] Lege 22. Cod de SS. Eccles. Et l. omn. priv. C. de Episc. & Cler. de hac & seq. dict. V. Suiceri Thesaurum Eccl.
Orphanotrŏphus, i. m. [ὀρφανοτρόφος] ibidem.
Orpheus, ei. m. [Ὀρφεὺς] duarum syllab. Poeta sive vates præstantissimus, Apollinis & Calliopes filius, vel ut alii, OEagrii fluvii, & Polymniæ Musæ. Uxorem habuit Eurydicen, cujus mortuæ recuperandæ causa etiam ad inferos descendisse fertur. Fabulam eleganter narrat Virg. 4. Georg. 454. cui junge Ovid. 10. Met. 4. & 11. pr. Fuit autem Thrax: &, ut quidam volunt, rex Ciconum, qui populi sunt Thraciæ juxta Hebrum fluvium habitantes, profectusque est cum Argonautis ad vellus aureum avehendum. Plura vide apud Suidam, qui alios etiam hoc nomine poetas fuisse docet.
Declinatur vel Græce, Orpheus, eos, ei, ea, &c. Vel Latine, Orpheus, ei, eo, eum. Exempla utriusque inflexionis apud poetas inveniuntur.
Orphei Græco dativo usus est Virg. 4. Georg. 545.
Inferias Orphei lethæa papavera mittes.
Orphea, accusativus. Ovid. 11. Met. 5.
— tumuli de vertice cernunt
Orphea, percussis sociantem carmina nervis.
Blandus testudine Orpheus. Valer. 1. Argon. 187.
Rhodopeius. Ovid. 10. Met. 50.
Sacer, Calliopæ genus. Senec. Herc. OEth. 8.
Thracius. Virg. 4. Ecl. 57.
Threicius. Hor. 1. Carm. 24. 13.
Vocalis. Hor. 1. Carm. 12. 8.
Orphēus, a, um. Adj. trisyll. [Ὀρφεῖος] ut, Vox Orphea. Ovid. 10. Met. pr.
Cantus Orpheus. Claud. Cons. Mall. Theod. 252.
Libri Orphei. Claud. ad Alethium Quæst. 24. 21.
Orpheos alii libros impune lacessunt.
Orpheus, idem quod Thracius. Martial. lib. 1. 22.
Quicquid in Orphæo Rhodope spectasse theatro
Dicitur, exhibuit, Cæsar, arena tibi. [Immo hic Orpheum theatrum est Conspectus ipsius Orphei fabulæ. V. locum.
Orphĭcus, a, um. Adj. ut, Orphicum carmen. Cic. 1. de Nat. Deor. 107.
Orphaĭcos, a, um. Adj. Liberum Patrem Orphaici τὸν ὑλικὸν suspicantur intelligi, Macrob. Somn. Scip. 1. 12.
Orphnæus, i. m. [Ὀρφναῖος] Equus Plutonis, ἀπὸ τοῦ ὄρφνη, i. e. tenebris nomen habens. Hujus meminit Claud. 1. de Rapt. Proserp. 283. una cum aliis,
Orphnæus crudele micans, Æthonque sagitta
Ocyor, & Stygii sublimis gloria Nycteus
Armenti, Ditisque nota signatus Alastor.
Orphus, i. m. [ὀρφὸς] Piscis species. Plin. 9. 16. & 32. 11.

O R R

Orrhea, æ. f. [Ὄῤῥεα] Ptolemæo lib. 3. cap. 9. Britanniæ urbs, ubi carbonum copia.

O R S

Orsilŏche, es. f. [Ὀρσιλόχη] Nomen Tauricæ Dianæ. Ammian. 22. 8. Immolantes advenas Dianæ, quæ apud eos dicitur Orsiloche. conf. Hadr. Jun. Animad. 4. 23.
Orsilŏchus, i. m. [Ὀρσίλοχος] fuit, teste Homero lib. Iliad. 5. Filius Alphei fluminis, qui lato gurgite terram interfluit Pyliorum, & populi frequentis princeps fuit.
Orsus, V. ordior.

O R T

Orthagŏras, æ. m. [Ὀρθαγόρας] Sicyoniorum rex. Aristot. Polit. 5. 12.
Alius Thebanus, tibicen. Platon. Protag. f. 318.
Orthamuslos, Orthius, Orthocissos, Orthocolos, V. orthos.
Orthanes, i. m. [Ὀρθάνης] Bacchi itemque Priapi epitheton. V. Heins. & Drakenb. ad Sil. 3. 395.
Orthocorybantii, orum. m. pl. Scythiæ in Asia populi, auctore Herodoto lib. 3.
Orthos, Adj. [ὀρθὸς] Græce, Latine dicitur Rectus. A qua dictione sunt composita permulta, ut
Orthius, a, um. Adj. [ὄρθιος] Arduus, erectus.
Orthium carmen, [ὄρθιος νόμος] Genus est modulationis musicæ, quod Arionem cecinisse refert Herodotus lib. 1. priusquam se in mare præcipitaret: sic forte dictum, quod ejus carminis numeri quam altissima & intentissima voce ferrentur. ὄρθιον enim Græci dicunt, quod arduum est, & quam altissima voce elevatum. Gell. lib. 16. cap. 19. Stansque in summæ puppis foro, carmen quod Orthium dicitur, sub altissima voce cantavit.
Orthampelos, i. f. [ὀρθάμπελος] Vitis ipsa se sustinens Plin. 14. 3.
Orthocissus, i. m. [ὀρθόκισσος] Hederæ species. Columel. 11. 2. Orthocissos & hederas idibus Februarii poni oportere.
Orthocōlus, a, um. Adj. [ὀρθόκωλος] Affectus nervorum, quo perpetuo tenduntur, nec possunt inflecti. Veget. Mulom. 2. 54. Jumenta orthocola.
Orthodoxus, i. m. [ὀρθόδοξος] Rectæ opinionis, sive sententiæ aut fidei. δόξα enim cum gloriam & existimationem, tum opinionem & sententiam significat. Isidor. 7. 14. Hieron. Epist. 144.

Orthoĕpia, æ. f. [ὀρθοέπεια] Emendata cum suavitate vocum explanatio. Quintil. lib. 1. cap. 5. & 6.
Orthogōnius, a, um. Adj. [ὀρθογώνιος] Quod rectis angulis constat, & omnium partium æqualitatem habet. Columel. lib. 5. cap. 2. Orthogonius ager.
Orthogrăphia, æ. f. [ὀρθογραφία] Latine Recta scriptura dicitur. Quintil. lib. 1. cap. 7. Quod Græci orthographian vocant, nos recte scribendi scientiam nominemus. conf. Suet. Aug. cap. 88.
Orthographia in architectura est, quum jam non planum opus, imaque operis vestigia imaginamur, sed subrectum, & frontem attollens, quasi erecti operis, adversique descriptio. Hæc est Erecta frontis imago, modiceque picta futuri operis figura Budæus. V. Vitruv. lib. 1. cap. 2.
Orthographus, i. m. [ὀρθογράφος] Artis orthographicæ peritus. V. Cassiodor. de Orthogr.
Orthographĭcos, a, um. Adj. [ὀρθογραφικὸς] ibid.
Orthomastĭcus, a, um. Adj. [ὀρθομαστικὸς] Erectus instar mammæ. Orthomastica, Poma dicuntur ab effigie mammarum. Plin. lib. 15 cap. 14.
Orthominion, i. n. Lini species. Plin. 19. 1.
Orthopnœa, æ. f. [ὀρθόπνοια] Passio ipsa, & difficultas anhelitus. Est enim circa fauces malum, quod apud Græcos aliud atque aliud nomen habet, prout se magis minusque intendit, omne tamen in spirandi difficultate consistit. Cels. lib. 4. cap. 4. de difficultate spirandi, Quum vehementior est, ut spirare æger sine sono & anhelatione non possit, asthma. Quum accessit id quoque, ne nisi recta cervice spiritus trahatur, orthopnœa. Plin. lib. 21. cap. 20. Crapulas quoque & orthopnœas discutit.
Orthopnoĭcos, i. m. [ὀρθοπνοϊκὸς] Qui cum anhelitus difficultatem habet, ut nisi recta cervice stet, spirare non possit. Plin. lib. 20. cap. 14. Orthopnoicis, torminibus, cholericis efficacissimum.
Orthostadiæ, arum. f. pl. [ὀρθοστάδιαι] Tunicæ consistentes, quæ rectæ manent, nec accinguntur, apud Aristophanem: quas Pollux. lib. 7. cap. 13. dicit communes esse viris & mulieribus.
Orthostăta, æ. m. [ὀρθοστάτης] Vitruvius lib. 2. cap. 8. Quod si quis noluerit in id vitium incidere, medio cavo servato secundum orthostatas intrinsecus e rubro saxo quadrato, aut ex testa, aut ex silicibus ordinariis struat bipedales parietes, & cum ansis ferreis & plumbo frontes vinctæ sint. Ita enim non acervatim, sed ordine structum opus poterit esse sine vitio sempiternum, quod cubilia & coagmenta eorum inter se sedentia, & juncturis alligata non protrudarent opus, neque orthostatas inter se religatos labi patientur. Ipse Vitruvius ibidem, & lib. 10. cap. 27. Postes vocat: alibi cap. 16. Arrectaria tigna, teste Budæo.
Orthōsia, æ. vel Orthosias, ădis. f. [Ὀρθωσιὰς] Urbs Syriæ, Ptolemæo lib. 5. cap. 15. Hodie Tortosa, prius Antaradum.
Orthragoriscos, i. m. [ὀρθραγορίσκος] Piscis. Plin. lib. 32. cap. 2. Appion maximum piscium esse tradit porcum, quem Lacedæmonii orthragoriscum vocant. Grunnire eum cum capiatur.
Orthrus, i. m. [Ὄρθρος] Canis apud inferos. V. N. Heins. ad Sil. 13. 845.
Orton, ōnis, m. [Ὄρτων] Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Pelignorum urbs: hodie Ortona, vulgo Pietra de pirati. V. Sigon. ad Liv. 11. 43. pr.
Ortopla, æ. f. [Ὀρτόπλα] Dalmatiæ urbs, Ptolemæo lib. 2. cap. 17. hodie Ortopola.
Ortus, i. V. hortus.
Ortus, a, um. & Ortus, ûs. V. orior.
Ortўgia, æ. f. [Ὀρτυγία] Insula in mari Ægæo, quæ etiam Delos dicitur. Dicta Ortygia (teste Solino cap. 18. pr.) quia in ea primo visæ sunt coturnices, quas Græci ὄρτυγας vocant.
Fuit & alia hoc nomine insula circa Siciliam, quæ ponte jungitur Syracusis, & fontem habet Arethusam. Hæc ex opposito est Plemmyrii Siciliæ amnis, de qua Virg. 3. Æn. 694.
Oraculum Ortygiæ. Virg. 3. Æn. 143.
Linquimus Ortygiæ portus, Virg. 3. Æn. 124.
Ortygius, a, um. Adj. [Ὀρτύγιος] ut
Dea Ortygia, Diana, quæ in Ortygia insula, quam Delon alio nomine dixerunt, nata fuit. Ovid. 1. Met. 694.
Ortўgŏmĕtra, æ. f. [ὀρτυγομήτρα] Rex coturnicum, major aliquanto, ac nigrior avis. Dicta quod dux sit ac moderatrix coturnicum. Componitur enim ex ὄρτυξ coturnix, & μέτρον mensura. Plin. lib. 10. cap. 23. de coturnicibus loquens, Aquilone ergo maxime volant, ortygometra duce. Hæc Calepinus, sed inepte. Ortygometra enim penultimam producit, ut Tettigometra & ejusdem originis reliqua. Scribitur enim per η, non per ε. Neque posterior hujus compositionis pars est μέτρον, mensura; sed μήτηρ, id est mater: ut sit Ortygometra, Coturnicum mater seu matrix. V. Budæum in Annotat. prioribus.
Ortyx, ўgis. f. [ὄρτυξ] Avis quæ Coturnix dicitur.
Ortyx, Herba, de qua Plin. lib. 21. cap. 17. Stelephuros, quam quidam ortyga vocant, alii plantaginem.

O R Y

Oryx, ўgis. [ὄρυξ] Genus capræ feræ. Plin. lib. 2. cap. 40. Orygem appellat Ægyptus feram, quam in exortu ejus (Caniculæ sideris scilicet) contra stare, & contueri tradit, ac velut adorare quum sternuerit. Idem lib. 8. cap. 53. extr. de semiferis animalibus loquens, Sunt & oryges, soli a quibusdam dicti contrario pilo vestiri, & ad caput verso. Columel. lib. 9. cap. 1. Feræ pecudes, ut capreoli, damæque, nec minus orygum, cervorumque genera, & aprorum, modo lautitiis & voluptatibus dominorum serviunt, modo quæstui ac reditibus.
Gætulus oryx. Juven. 11. Sat. 140.
Sævus oryx. Martial. lib. 13. 95. Scribitur & Orix.
Oryza, [ὄρυζα] Species leguminis, folio carnoso, porraceo fere, sed latiore, altitudine cubitali, flore purpureo. Plin. lib. 18 cap. 10. Adjiciuntur his genera, bromos, siligo exceptitia, & tragos, externa omnia ab Oriente invecta, oryzæ similia.
Ptisanarium oryzæ. Hor. 2. Serm. 3. 155.

O S

OS. Omnes, Omnis.
Os, ōris. n. [στόμα] proprie Concavum illud, intra quod sunt lingua & dentes.

dentes. Plin. lib. 11. cap. 37. Continui dentes aut utraque parte oris funt, ut equo: aut fuperiore primores non funt, ut bobus, ovibus.
In plurali, Ora, ium, ibus. Virg. 8. Æn. 486.
Componens manibusque manus, atque oribus ora. Plin. lib. 20. cap. 9. Vitia orium graveolentiamque fanare affirmat Cato. Sic legis Defpauterius in Heteroclitis, verum corrupte: nam eo loco in vetufto exemplari legitur Earum: de narium enim graveolentia loquitur.
Ore ablat ut, Vultus in ore ficto. Ovid. 17. Epift. 15.
Os, de brutis Virg 12. Æn 8. de leone.
Impavidus frangit telum, & fremit ore cruento. Plura exempla infra V.
Anhelitus oris. Ovid. 3. de Arte Am. 803.
Anhelitus triftis male odorati oris. Ovid. 1. de Arte Am. 521.
Odor gravis. Ovid 3. de Arte Am. 277.
Receffus. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Saliva. Lucret. lib. 4. 1102.
Adoperta ora Ovid. 5. Met. 194.
Adunca ora boum, i. e. Curva. Ovid. 12. Epift. 16.
Ægrum os. Sil. lib 13. 717.
Fœtidum Cic in Pifon. 23.
Frenatum equi. Hor. 1. Epift. 15. 38.
Fremebundа. Stat. 5. Theb 700.
Fumantia. Ovid. 2. Met. 324.
— fumantiaque abluit ore.
Jejunum. V. JEJUNUS.
Immania Stat. 9. Theb. 193.
Impia Ovid. 14 Met. 238.
Infame Antonii V. INFAMIA.
Infignia ora magnis dentibus. Ovid. 8. Met. 409.
Laxum. Sil lib 13. 426.
Lunata apri. Stat. 11. Theb. 533.
Minitantia. Ovid. 12. Met. 348.
Morientia. Ovid. 14. Epift. 13.
Motum. Ovid. 6. Met. 574.
Patulum bovis. Ovid. 15. Epift. 56.
Proterva canum. Ovid. 14. Met. 63.
Sibila ore anguium. Virg 2. Æn. 211.
Siccum. Catull in Amicam Formiani, 41. 3.
Nec longis digitis, nec ore ficco. Accufat eam, quod frequenter fpueret.
Silens. Ovid. 2. Amor. 7. 62.
Spumantia Ovid 6. Met. 226.
Stygium Ovid. 3. Met. 76.
Trilingue Cerberi. Hor. 2. Carm. 19. 31.
Agit fpumas ore cruentas. Virg 3. Georg. 203.
Bibere ore imperturbato. Ovid. in Ibin, 562.
Bibit purpureo ore nectar. Hor. 3. Carm. 3. 12.
Cadit fruftum ex ore pulli Cic. 1. de Divin 27.
Capeffunt quædam animalia cibum hiatu oris & dentibus ipfis. Cic. 2. de Nat. Deor. 122.
Captare cibos avido ore. Senec. Thyeft. 2.
Cinctum anguibus os Gorgonis. Cic. 6. Verr. 124.
Coercere ore frenis. Ovid. 5. Met. 643.
Colligit os rabiem. Ovid. 1. Met. 234.
Coluerant fontes ora Ovid 5 Met. 446.
Commurmurat ore claufo. Sil. lib 15 824.
Comprimere ora, Claudere. Ovid. 6. Met. 294. al. Non premere.
Confudit ora infractis offibus. Ovid. 5. Met. 58.
Congefferunt in os Midæ dormienti grana tritici formicæ. Cic. 1. de Divin. 78
Conftricta ora frenis. Senec. Hippol 10.
Cuftodire verba claufo ore. Senec. Agamemn 7.
Difcutit ora faxo. Ovid. 4. Met. 518. al. Offa.
Dare ora capiftris. Virg. 3. Georg 188.
Domita ora frenis. Senec. Hippol. 10.
Eluere os. Celf. lib. 3. cap. 4.
Emittimus voces recto ora. Lucret. lib. 4. 552.
It equus reluctanti ore. Ovid. 3. Amor. 4. 14.
Exagitata ora frenis. Sil. lib. 7 242.
Excidit vox ore. Virg. 6. Æn. 686.
Excidit ex ore verbum. Cic. pro Sull. 72. Verbum ecquod unquam ex ore hujus excidit, unde quifquam poffet offendi?
Excutit mæfto ora cibos. Stat. 5. Theb. 603.
Exibat ex ore ejus nihil non confideratum. Cic. de Clar. Orat. 265.
Exfertare ora. Virg. 3. Æn. 425.
Fovere olentia ora & aliqua. Virg. 2. Georg 135.
Frenabas mollia purpureis ora capiftris. Ovid. 10. Met. 125.
Fremit cruento ore leo. Virg. 9. Æn. 341.
Fremebant cuncti fimul ore. Virg. 1. Æn 563.
Habere in ore, Edifcere auctorem aliquem, & eum femper in ore habere. Cic. 6. Fam. 18
Haufimus ore arenti fitientes. Ovid 14 Met. 277.
Inferunt in os infantibus omnia minima manfa. Cic. 2. de Orat. 162.
Lavimus ora manufque. Hor. 1. Serm. 5. 24.
Legere halitum alicujus ore. Virg. 4. Æn. 685.
Loqui docta ora Ovid. 2. Amor. 6. 62.
Locuta eft ore. Virg 1. Æn. 618.
Loqui infido ore. Ovid 12 Epift. 72.
Mordere ore Stat. 12. Theb. 746.
Obmutuit preffo ore. Virg 6 Æn 155.
Obftruitur fpiritus oris reluctantis. Virg 4. Georg. 300.
Opprimere os loquentis. Ovid. 1. Met 206.
Præfigunt prima ora capiftris ferratis. Virg. 3. Georg. 399. de hædis excretis quos a matribus prohibent.
Preffare ora dentibus. Lucret. lib 4. 1103.
Protatur virgineo ore. Stat 4. Silv. 3. 123.
Prominere ore. Hor. Epod. 5. 35.
Quatit anhelitus arida ora Virg. 5. Æn. 200.
Regere ora equi Ovid 8 Met 34.
Rejectans cruorem ore. Virg. 5. Æn. 470.
Relaxare ora fontibus. Ovid. 1. Met. 281.
Refpondere alicujus orationi ore. Cic. de Clar. Orat. 169.
Rogare me aufus es hoc ex ore tuo? Cic 6. Att 2.
Solvere ora, Aperire ad loquendum. Ovid. 1. Met. 181.
Sonaturum magna os. Hor. 1. Serm. 4. 43.
Supinam ore lambit aera. Stat. 5. Theb. 525.
Temperare ora frenis. Hor. 1. Carm 8. 7.
Trahere aurem ore. Ovid. 2. Met. 230.
Trahere aliquid ore. Hor. 1. Serm. 1. 34.
Vacant epulis ora, i. e. Carent. Ovid. 15. Met. 498.
Vomit ora cruorem. Virg. 3. Æn 516.
Vomit fero ora flammam. Ovid. 5. Met. 353.
Os, Facies. Virg. 1. Æn. 593.
Os humerofque deo fimilis.
Os, de gallina. Plin. lib. 10. cap. 56. Ora rubicunda.
Infignis ore. Virg. 4. Georg 92. De rege apium.
Decor oris. Ovid. 2. Faft. 774.
Decus. Ovid. 3. Met. 422.
Honor. Lucret. lib. 4. 1164.
Sed tamen efto jam quantovis oris honore. I. e. Sit quantumvis formofa.
Cæleftia. Ovid. 2. Met. 621. i. e. Deorum. V. Cæleftis, in CÆLUM.
Candida. Ovid 2. Met. 861.
Cornea, i. e. Roftrum. Ovid. 8. Met. 545.
Corufcum. Claud. 2. in 1. Conf. Stil. 276.
Criftati oris ales, Gallus. Ovid. 11. Met. 597.
Formofum. Ovid. 3. Met. 461.
Honeftum os Pleiadum, pro Orientibus Pleiadibus. Virg. 4. Georg. 232.
Horrenda. Virg 2 Georg 387.
Oraque corticibus fumunt horrenda cavatis. Intelligit Perfonas & larvas corticeas.
Incultum, i. e. Facies inornata. Tibul. lib. 1. 8. 15.
Ingenuum. V. INGENUUS.
Intonfa. Virg. 9. Æn. 181.
Inviolabile. Stat 6. Theb. 386.
Lævum os. Hor. 1. Serm. 5. 61.
Mæfta. Senec. Hippol. 8.
Niveo lenis in ore rubor. Ovid. 20. Epift. 120.
Pallida. Virg 1 Æn. 358.
Puerili in ore vultus virgineus. Ovid. 10. Met. 631.
Pulverulenta Claud 2. Conf. Stil. 246.
Renidens. Ovid. 8 Met. 197.
Rofeum Virg 9. Æn. 5.
Semiferum. Senec Theb. 1.
Sidereum Pollucis. Valer. 4. Argon. 190.
Tenerum. Hor. 2. Epift. 1. 126.
Tumidum. Valer. 2. Argon. 646.
Vilia ora percutere. Martial. lib. 2. 72. in Poftumum.
Æquiparans deos. Ovid. 2. de Pont. 2. 94.
Contrahit ora dolor, Corrugat, contriftat. Ovid. 3. de Pont. 1. 114.
Convertere os ad aliquem. V. CONVERTO.
Convertere ora & oculos in aliquem. In CONVERTO.
Convertere ore vulgi. Hor. 2. Epift. 1. 196.
Diftorquere os. Ter. Eun. 4. 4. 3. Ubi Donatus, Quantum dicimus illum diftorquere, quem natura pulchrum, deturpamus.
Datum homini fublime os. Ovid. 1. Met. 85.
Ducere os, Indecore ac turpiter faciem intorquere. Cic. in Orat. 86. Vultu tamen multa conficiens: non hoc, quo dicuntur os ducere: fed illo, quo fignificant ingenue, quo fenfu quidque pronuntient.
Efferre ora, eft Erigere fe, & videndum exhibere, ac veluti oftentare. Virg. 5. Æn. 368.
Enitet ore egregio magnum decus. Virg. 4. Æn. 150.
Excellens ore. Sil. lib. 1. 151.
Extulit facrum os cælo Lucifer. Virg. 8. Æn. 591.
Facta livida ora digitis. Ovid. 20 Epift. 82.
Fallere numen mendaci ore. Ovid. 3. Amor. 3. 44.
Ferit prono ore terram languidus. Senec. Herc. OEth 7.
Ferre ore. V. FERO.
Ferre ora ad ora, Ofculari aliquem. Ovid ad Liv. 138.
Ferre fe ore. Virg. 4. Æn. 11. Quem fefe ore ferens?
Flectere os in mæftitiam. Tacit. lib. 3. Ann. 16.
Fœdare ora unguibus. Virg. 4. Æn. 673.
Gerens virginis os habitumque. Virg. 1. Æn. 319.
Horrent fudoribus ore. Claud. 2. Conf. Stil. 245.
Humectare ore lacrimis. Lucret. lib. 1. 919.
Imponere os alicui. Ovid. 6. Met. 291.
Inficit ora pallor albus. Hor. Epod. 7. 15.
Inficit ora rubor igneus. Lucan. lib. 5. 214.
Intuemur ora omnium & oculos. Cic. pro Milon. 4.
Inumbrare ore coronis Lucret. lib. 3. 926.
Lacerare ore manu. Sil. lib 8. 154.
Linere ora luto. Ovid 3. Faft 760.
Madens fletu os. Ovid 3. Trift. 5. 12.
Nitens floridulo ore. Catul. In Epithal. Juliæ, 59. 193.
Notare ora infanis manibus. Propert. lib. 1. 6. 16.
Notavit invita ora rubor. Ovid. 6. Met. 46.
Obnubit comis tenuis ora. Stat. 6. Theb. 196.
Occupat ore pallor. Virg. 4. Æn. 499.
Oppugnare os alicui In OPPUGNO.
Pallentia ora miris modis. Virg. 10. Æn. 822.
Peroravit rugis anilibus ore. Ovid. 14. Met 96.
Percutere ore manu. Ovid. 11. Met. 681.
Perfricare. V. PERFRICO.
Pertorquere. Lucret. lib. 2. 401.
Peruncti fæcibus ora. Hor. de Arte Poet. 277.
Præbere fpectanda ora. Sil. lib. 17. 647.
Præbere os. i. e. Buccas. Ter. Adelph 2. 2. 7.
Protulit luna decorum os. Hor. 1. Serm. 8. 22.
Protegit pudibunda ora frondibus. Ovid. 3. Met. 193.
Relegit luna & retexit ora. Stat. 5. Silv. 3. 29.

Rigabat lacrimis vultum atque ore. Virg. 9. Æn. 251.
Ruit comanti ore. Valer. 3. Argon. 136.
Secare ora alicujus. Stat. 1. Theb. 66.
Serenare ore. Stat. 2. Theb. 57.
Spargere ora lacrimis. Lucret. lib. 2. 976.
Suaviabor jucundum os oculosque. Catull. ad Veran. 9. 9.
Sublinere os, pro eo quod est Dare verba, & arte quadam illudere, reperitur aliquotiens apud auctores. Nonius Marcellus 1. n. 9. tractum putat a ridiculo quodam lusus genere, quo dormientibus ora pinguntur. Plaut. Aul. 4. 6. 2.

Fidei censebam maximam multo fidem
Esse, ea sublevit os mihi pænissume.

Idem alibi, Os mihi probe sublitum est. Marcus Varro in Mysteriis apud Nonium, Æs defraudasse cauponam, bonam luto oblivisse, quum portitores æra induxera. Virgilius item in Carmine Bucolico (6. Ecl. 22.) pueros inducit per lusum, Sileni faciem mori succo oblinentes. Erasmus. conf. Gell. 2. 25.
Sublucent candida ore misto rubore. Ovid. 21. Epist. 217.
Suffudemt ora sanguis. Sil. lib. 11. 218.
Pulchra verecundo suffundens ora rubore. Ovid. 1. Met. 484.
Supinare ora. Stat. 5. Theb. 215.
Tenebant ora intenti. Virg. 2. Æn. 1. [i. e. Silebant.
Tinctus os fleto. Stat. 6. Theb. 386.
Tradere os suum alicui, Deosculando amplecti, & multis verbis aliquem laudare. Cic. pro Rosc. Amer. 144. Rogat, oratque te, Chrysogone, si nihil de patris fortunis amplissimis in suam rem convertit, si nulla in re te fraudavit, si tibi optima fide sua omnia concessit, adnumeravit, appendit: si vestitum, quo ipse tectus erat, anulumque dedit, os suum tibi tradidit: &c. [Sic MSS. Al. Anulumque de digito suum. An, Jos suum?
Tument ora ira. Ovid. 3. de Arte Am. 503.
Turbatum os fletibus. Sil. lib. 13. 696.
Vertere ora hoc & huc. Hor. Epod. 4. 9.
Os, Præsentia. Sallust. in Jugurth. cap. 31. §. 10. Incedunt per ora vestra magnifice. conf. Idem Fragm. cap. 31. & 32. Cic. in Pison. 51. Sed quoniam fortunarum contentionem facere cœpimus, de reditu Gabinii omittamus: quem etsi sibi ipse præcidit, ego tamen, os ut videam hominis, exspecto.
In ore alicujus, In conspectu. Tacit. 3. Hist. 77. Idem 3. 36.
In ore atque oculis omnium hæc gesta sunt. Cic. 4. Verr. 81.
Frequens erat ille Romæ, neque in foro, & in ore omnium quotidie versabatur. Cic. pro Rosc. Amer. 6.
In tuis oculis, in tuo ore, vultuque acquiesco. Cic. pro Dejot. 5.
Ante ora. V. ANTE.
Ante ora patrum oppetere. Virg. 1. Æn. 99.
Ab eorum ore concedes paulisper. Ter. Heaut. 3. 3. 22.
Sub ipso ora urbis classem incendit. Flor. 2. 15. 7.
Os incultum. i. e. Facies inornata. Tibull. lib. 1. 8. 55.
Os, Sermo. Auctor de Viris illust. cap. 76. pr. Mithradates rex Ponti, oriundus a septem Persis, magna vi animi & corporis, ut sexjuges equos regeret, duarum & viginti gentium ore loqueretur.
Dos oris, Suavitas dicendi aut canendi. Ovid. 3. Met. 562.
Inanitas. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Suavitas. Quintil. in procem. lib. 6.
Vitia Quintil. lib. 1. cap. 5.
Animosi oris Accius. Ovid. 1. Amor. 15. 19.
Arguta blandis querelis. Stat. 2. Silv. 1. 45.
Balbum. Hor. 2. Epist. 1. 126.
Corruptum. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Culti facundia. Ovid. 1. Fast. 21.
Dissona vulgi. Lucan. lib. 3. 290.
Dulce os, Facundum. Ovid. 12. Met. 577.

Hæc postquam dulci Neleius edidit ore.

Falsi oris ambages. Ovid. 10. Met. 19.
Fraticanum os. Ovid. 9. Met. 417.
Indignantis. Ovid. 1. Met. 181.
Infantia. Ovid. 4. Met. 517. al. Offa.
Modicum. Pers. 5. Sat. 15.
Perjurum. Ovid. 2. Amor. 10. 34.
Rabidum vatis. Virg. 6. Æn. 80.
Remissum. Stat. 9. Theb. 151. i. e. Os modestum, aut vox modesta.
Sacrificum. Ovid. 1. Fast. 130.
Veridicum. Lucret. lib. 6. 6.
Uno ore, pro Uno consensu. Ter. Phorm. 4. 3. 20.

Nam ceteri quidem hercle amici omnes modo
Uno ore auctores fuere, ut præcipitem hanc daret.

Idem Andr. 1. 1. 69.
Consentiunt uno ore omnes de utilitate amicitiæ. Cic. de Amicit. 88.
Abire in ora hominum. V. ABEO.
Admirari aliquem ex ore alterius. Cic. 1. Tusc. 39. Errare mehercule malo cum Platone, quem tu quanti facias, scio; & quem ex tuo ore admiror.
Aperit ora futuris Cassandre. Virg. 2. Æn. 247.
Asperat ore severis minis. Stat. 9. Theb. 705.
Canere aliquem sublimi ore. Claud. de Bell. Get. 124.
Canit sacerdos divino ex ore. Virg. 3. Æn. 373.
Cohibere ora. Senec. Troad. 6.
Compellare aliquem ore placido. Ovid. 3. Met. 146.
Dicere aliquid blando ore. Ovid. 13. Met. 555.
Dicere aliquid rauco. Ovid. 5. Met. 600.
Dedit finem ore loquendi. Virg. 6. Æn. 76.
Edidit sonos indignos tremente ore. Ovid. 3. Amor. 6. 72.
Edere aliquid placido ore. Virg. 7. Æn. 194.
Effatus est ore. Virg. 3. Æn. 465.
Evomere impurissimo ore orationem in absentem. Cic. 5. Philip. 20.
Ferri per ora hominum. Plin. 2. Epist. 10. i. e. In publicum, in celebrationem.
Intonare ore. Virg. 6. Æn. 607.
Lacerare incesto ore optimum virum. V. LACER, Adj.
Lacessere aliquem diro ore. Claud. 1. in Ruff. 156.
Loqui ore rotundo. Hor. de Arte Poet. 323. i. e. Perfecto. Acron.

Maledicere clarissimo viro, ore fugitivo. Cic. pro Dejot. 28.
Memorare aliquid magniloquo ore. Ovid. 8. Met. 396.
Pendere ab ore narrantis. Virg. 4. Æn. 79. & Ovid. 1. Epist. 30.
Poscere aliquid pio ore. Virg. 6. Æn. 530.
Repressit dolor ora. Ovid. 6. Met. 583.
Resolvit pater grandæva ora. Sil. lib. 16. 604.
Resolvit ora fatis. Virg. 4. Georg. 452.
Rogat pavido ore. Ovid. 1. Met. 386.
Ruit profundo ore immensus Pindarus. Hor. 4. Carm. 2. 8.
Sonare magno ore. Virg. 3. Georg. 294.
Esse in ora alicujus. Plaut. Asin. 2. 3. 57.
Esse in desiderio civitatis, in ore, in sermone omnium. Cic. 10. Philipp. 10.
In ore est omni populo, Fama est, rumor est. Ter. Adelph. 1. 2. 13. Cic. de Amicit. 2. In eum sermonem illum incidere, qui tum fere multis erat in ore.
Tibi valde solet in ore esse. Cic. 6. Att. 3.
Sunt in ore omnium Philosophorum. Cic. 2. de Finib. 67.
Esse in ore & sermone omnium. Cic. 4. Verr. 56. Res percrebuit, in ore atque sermone omnium cœpit esse.
Tonat celso ore. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 84.
Venire in ora hominum, est Celebrem fieri & notum, de quo omnes loquantur. Hor. 1. Epist. 3. 9.
Versatur in ore vulgi & in communibus proverbiis istius iniquitas. Cic. 3. Verr. 121.
Vigent in ore illi. Cic. 1. Tusc. 116. i. e. Memorantur.
Vocare aliquem supremo ore, i. e. Voce suprema. Ovid. 8. Met. 521.
Volitare per ora virûm, In ore esse omni populo. Virg. 3. Georg. 9. Hæc sententia legitur & apud Ennium. conf. Drakenb. ad Sil. 3. 135.
Discordia ora. i. e. Diversæ linguæ, & idiomata. Virg. 2. Æn. 423.
Os, Impudentia, nonnunquam & Pudor, ut Adolescentioris Academiæ os. Cic. 9. Fam. 8. Misi autem ad te quatuor admonitores, non nimis verecundos: nosti enim profecto os ejus adolescentioris Academiæ.
Durum os. Ter. Eun. 4. 7. 36. Ubi Donatus, Os durum, os impudens: ut contra, Mollis frontis dicuntur, qui sunt reverentes. V. DURUS.
Duri oris puer, & audax. Ovid. 3. Met. 451.
Prædurum. Quintil. lib. 6. cap. 4. Cic. pro Quint. 77. Quum cupidius instaret, homini pro amicitia familiarius dixi, mihi videri ore durissimo esse, qui præsente eo gestum agere conaretur.
Improbum. V. IMPROBUS.
Impudens, idem quod Durum. Ter. Eun. 3. 1. 22.
Timidum. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 358.
Trepidum. Ovid. 5. Met. 231.
Accedit os. Cic. 2. de Orat. 29. Sed tamen quoniam hoc totum, quicquid est, sive artificium, sive studium dicendi, nisi accessit os, nullum potest esse. docebo vos discipuli, id quod ipse non didici, &c. [Forte Usus legendum. In MSS. non est hæc vocula.
Lædere os alicui. Ter. Adelph. 5. 4. 10. Donatus; Nulli lædere os, i. e. Nullum præsentem lædere.
Præbere os ad male audiendum. Cic. 1. Att. 15. O dii immortales, quam ignavus ac sine animo miles! quam dignus qui Palicano, sicut facit, os ad male audiendum quotidie præbeat.
Præbere ad contumeliam. Liv. 4. 35. extr.
Os, Audacia & temeritas. Ter. Phorm. 5. 8. 24.

Nam quo redibo ore ad eam, quam contempserim?

Cic. 6. Verr. 66. Os hominis, insignemque impudentiam cognoscite. Idem 5. Philipp. 16. Sed illud os, illam impuritatem cæni fecisse, ut &c. Ibid. 11. 7. Audisset furentis introitum Dolabellæ, vocem impuram, atque os illud infame. Idem pro C. Rabir. Post. 34. Quod habent os? V. Erasmum in adagio, Perfricare faciem. [In altero, & tertio Cic. loco, potest sensu proprio accipi, de Ore, quo loquimur.
Ferreum os convicio verberare. Cic. in Pison. 63. Neque vero contemsisti, licet Themista sapientior, si os tuum ferreum Senatus convicio verberari noluisti.
Os, non solum de facie dicitur, sed etiam de tota specie, quæ cernitur, & quicquid in aliqua re patet. ut,
Lato dedit ore fenestram. Virg. 2. Æn. 482.
Ulceris os. Virg. 3. Georg. 454.
Sacculi os. Juven. 14. Sat. 138.
Os vulvæ, Vide VULVA. H. St.
Vascula oris angusti. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Rostrata ora navium. Hor. Epod. 4. 17.
Os portus. Cic. 7. Verr. 30. Nam in ipso aditu atque ore portus, ubi primum ex alto sinus ad urbem ab litore inflectitur, &c.
Ora, de æquore. Virg. 1. Æn. 249.

Unde per ora novem, vasto cum murmure montis,
It mare præruptum, & pelago premit arva sonanti.

i. e. Ostia novem.
Septem discurrit in ora Nilus. Virg. 4. Georg. 292.
In ore Tiberis Ostia urbs condita. Liv. 1. 33.
Os amnis. Curt. 9. 9. 23.
Ruit spumanti ore Phasis in æquor. Valer. 3. Argon. 179.
Victor ad Gades & Oceani ora pervenit. Flor. 2. 17. 7.
Os specus. Tacit. 4. Ann. 59. 2. & Curt. 7. 12. 5.
Ora, pro Oras. Flacc. de Condit. agr. p. 2. In his litoribus Romani colonos miserunt, qui ora Italiæ tuerentur. [Nisi Oram scribendum.

ORARIUM, i, n. Sudarium, Linteum ori tergendo aptum. Prudent. Peristeph. 1. 86.

Hic sui dat pignus oris, ut ferunt, orarium.

V. Lex. Pitisc.

ORIFICIUM, i. n. [στόμα] dicitur, Quod in quacunque re patet, inquit Perottus. Macrobius lib. 7. cap. 4. Ventris enim duo sunt orificia. Paulo post, Retrimenta sunt, quæ per intestina, inferiore orificio tradente, labuntur. Loquitur de duobus orificiis ventris, seu ventriculi.

OSCŬLUM, i. n. dimin. [στομάτιον] Parvum os. Ovid. 1. Met. 499.

—videt oscula, quæ non
Est vidisse satis.

De Daphne. Hor. 1. Carm. 13. 14.

—dulcia barbare
Lædentem oscula.

Auson. Epist. 25. 27.

Aut tua Sigalion Ægyptius oscula signet.

Petron. cap. 126. Nares paulum inflexæ, & osculum quale Praxiteles habere Dianam credidit.

Osculum, ab ore dictum. Varr. de L. L. lib. 5. 7. extr.

Osculum, [φίλημα] pro Basio etiam accipitur: quoniam basiando os coarctamus atque minuimus, & quasi ex ore osculum facimus. Cic. 12. Att. 1. Atque utinam continuo ad complexum meæ Tulliæ, & ad osculum Atticæ possim currere.

Apta oscula. Ovid. 15. Epist. 132.
Fida. Stat. 3. Silv. 2. 57.
Furialia. Valer. 7. Argon. 255.
Hircosum osculum, Putidum, olidum. Martial. lib. 12. 59.

Te vicinia tota, te pilosus
Hircosa premit osculo colonus.

Labratum osculum, quo soli Imperatores salutabantur, manu ori admota & osculo labiis impresso. V. Salmas. in Vopisc. Prob. cap. ult. Vet. Gloss. Labratum, φίλημα [illegible]. V. & Lex. Pitisc. in Osculum.
Nivale. V. NIX.
Pressa. Ovid. 2. Epist. 94.
Sororia. Ovid. 4. Met. 335.
Suprema. Ovid. 6. Met. 277.
Accipere oscula. Ovid. 15. Epist. 132.
Admovere oscula. V. ADMOVEO.
Affigere. Lucret. 4. 1075.
Carpere luctantia. Ovid. 4. Met. 358.
Committere linguæ. Ovid. 15. Epist. 131.
Congerimus properata oscula raptim sine ordine. Ovid. 18. Epist. 113.
Detorquere cervicem flagrantia ad oscula. Hor. 2. Carm. 12. 37.
Dispensare oscula per omnes. Ovid. 6. Met. 278.
Dividere sodalibus. Hor. 1. Carm. 36. 6.
Dare osculum. Plin. lib. 14. cap. 13.
Dare obvia. Ovid. 19. Epist. 168. Idem 11. Met. 738.

Frigida nequicquam duro dedit oscula rostro.

Dare oscula manibus. Ovid. 2. Met. 863.
Eripere oscula. Tibull. 2. 5. 91.
Excipere aliquid risu & osculo. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Fatigare dextram osculis. Tacit. 15. Ann. 71. h. e. Dextram identidem exosculari.
Ferre. Ovid. 2. de Arte Am. 325.
Figere. Virg. 2. Æn. 490.
Figere dulcia. Virg. 1. Æn. 691.
Figens pavida pedibus. Sil. lib. 11. 333.
Figere trementia. Lucan. lib. 2. 114.
Humectare labris. Lucret. lib. 4. 1185.
Impertire aliquem osculo. V. IMPERTIO.
Infigere alicui. Sil. lib. 12. 738.
Ingeminare. Valer. 2. Argon. 168.
Ingerere. V. INGERO.
Interserit oscula mediis verbis. Ovid. 10. Met. 359.
Jungere. Ovid. 2. Met. 357.
Jungere per longas moras. Ovid. 2. Epist. 44.
Jungere improba. Ovid. 2. Amor. 5. 23.
Jungere oscula moderata. Ovid. 2. Met. 430.
Lambere frigida, Mortui. Stat. 2. Silv. 1. 173.
Libare. Virg. 1. Æn. 260. ubi Serv. V.
Nexa oscula linguæ. Ovid. 2. Amor. 5. 24.
Pangere osculum. V. PANGO.
Porrigere alicui. Ovid. 3. Met. 451.
Præripere alicui. Lucret. lib. 3. 908.
Premere aliquem osculo. V. paulo ante, Hircosum osculum.
Refugere oscula alicujus. Ovid. 1. Met. 556.
Revellere. Stat. 3. Silv. 2. 57.
Sumere. Ovid. 1. de Arte Am. 669.
Venire ad oscula alicujus. Ovid. 9. Met. 386.
De differentia inter Osculum, Basium & Suavium, V. Donat. in Ter. Eun. 3. 2. 3.

Osculabantur in digressu antiqui, & adventu. Martial. 185. Tranquill. 119. Oscula autem quotidiana edicto prohibita. 128. Osculabantur Cæsares senatum 257. Osculari nam Imperatorem interdum civiliter solebant. Plut. in Cat. jun. 8. in Bruto 102. Ibidem & pectus & caput osculatos quosdam dixit Cæsaris. & in Tiberio 146. Bud. *Voyez en mon Livre de la langue Françoise.* H. St.

De varia osculorum ratione apud veteres, V. Lips. Elect. 2. 6. vel Lex. Pitisc.

OSCULOR, [φιλέω, προσφιλέω, κυνέω] šri. Dare osculum. Cic. 3. Fam. 11. Complexus igitur sum cogitatione te absentem, epistolam vero osculatus.

Complecti aliquem & osculari. Cic. in Somn. Scip. 5. Ille autem, me complexus atque osculans, flere prohibebat.

Filium mater osculata est. Cic. pro Muren. 88.

Dormientem. Cic. 1. Tusc. 92.

Amplecti, in manibus habere, fovere, osculari aliquem. Cic. 1. Fam. 9. Erat hoc mihi dolendum, sed multo magis illud, quod inimicum meum, &c. sic amplexabantur, sic in manibus habebant, sic fovebant, sic me præsente osculabantur, &c.

Venerari & osculari. Cic. 6. Verr. 94. Quod in precibus & gratulationibus non solum id venerari, verum etiam id osculari solent. De simulacro Herculis.

Osculari atque amplexari inter se. Plaut. Mil. 5. 1. 40. Ibid. 2. 4. 38. & Cic. 16. Att. 5.

In activa forma reperit Nonius, 7. 77. apud Titinnium, Laudor quod osculavi privignæ caput. Priscian. lib. 8. p. 796. dicit quædam significare & actionem & passionem, ut Osculor te & Osculor a te.

OSCULANS, antis. Partic. Cic. Somn. Scip. 5. V. supra. Plaut. Mil. 2. 3. 17. & 67.

Eam me vidisse osculantem hic intus cum alieno viro. conf.

Nep. 25. 22. 1.

OSCULĀTUS, a, um. Partic. passive. Apul. Met. 2. Osculato tuo capite.

OSCULĀBUNDUS, a, um. Adj. Suet. Vitell. cap. 2. Apul. Met. 11. Velut manum sacerdotis osculabundus.

Osculabundus cum accessi, ex Apulejo Despaut. 330. In Syntaxi. Desiderabatur vox in Lugd.

OSCULĀTIO, ōnis. f. [φίλησις] Cic. pro Cæl. 49. Non flagrantia oculorum, non libertate sermonis, sed etiam complexu, osculatione, aquis, navigatione, &c.

Seges osculationis. Catull. ad Juvencium, 46. 6.

OSCILLUM, i. n. [στομάτιον] dimin. est a dimin. Osculum, sicut a Tantulo Tantillum. Colomel. lib. 2. cap. 10. Quoniam si humor invasit, vermes gignit, qui simul atque oscilla lupinorum ederunt, reliqua pars enasci non potest.

Oscilla, etiam Sigilla sunt, & parvæ imagunculæ, quæ arte fictili fingebantur, & venales proponebantur, quibus homines pro se atque suis Saturno piacula faciebant, ut ait Macrob. lib. 1. Saturn. cap. 7. & 11.

Oscilla etiam dicebantur αἰῶραι, id est pensiles quædam gestationes de arboribus suspensæ, in quibus homines per lusum jactabantur, atque ea jactatio oscillatio dicebatur. Nam homines eo genere lusus se jactantes, impositi transverso tigno de arbore suspenso, alternis se mutuoque subjectabant deprimebantque. Quod genus lusus per sex feriarum Latinarum dies celebrare solebant, in memoriam & imaginem vitæ humanæ, in qua altissima interdum infima dejiciuntur, infima in altum efferuntur & evehuntur. Ita memoriam redintegrantes initio acceptæ vitæ, per oscillationem, motus cunarum; per lactatam potionem, qua tunc utebantur, lactis alimentum significabant. Nam lac Latinis feriis adhibebatur etiam in sacrificiis. Cic. 1. de Divin. 18.

— & læto mactasti lacte Latinas. Virg. 2. Georg. 389.

Oscillationem etiam Liberalibus, ut existimo, fieri dixit,

Oscilla ex alta suspendunt mollia quercu. Alii Pinu. In quo tamen φαλλὸν, multi interpretantur: nam & obscœnæ etiam partis simulacrum oscillum vocari posse censent. Inde igitur per translationem oscillum in ariete murali dixit Septimius Florens, quum scribit, cap. 1. de Pallio, In oscillum penduli impetus armatum: propterea quod malo statuto, tanquam trutina, alter transversus suspendebatur. Eodem modo de mundo ex axe pendente in libro de Anima dixit, Initium enim omnium commentatus animum, & universitatis oscillum de illius axe suspendens. Verba sunt Turnebi, Advers. 7. 20. conf. omnino Salmas. ad Tertull. Serv. in Georg. & Lex. Pitisc. Junge Hier. Mercurial. de Arte Gymn. lib. 3. cap. 8. ubi idem cum Petauro esse contendit, de quo s. l. V.

OSCILLO, āre. ab Oscillum fit, & significat Inclinare. Festus, Oscilla sancta dicuntur, quod oscillent, id est inclinent, præcipitesque efferant oscillantes. Servius putat esse compositum ab Os, & Cilleo, quod in hoc cillerentur, id est moverentur ora: nam Cillere, movere est. Plaut. Amph. 1. 1. 29.

Aliquem hominem allegent, qui mi advenienti os oscillet probe.

i. e. Moveat, probe ipsum pugnis percutiendo. al. Occillet. q. V.

OSCILLĀTIO, ōnis. f. Petron. cap. 140. Veluti oscillatione ludere. conf. Lud. Viv. in Augustin. de Civ. Dei 18. 19. & Scalig. in Auson. p. 159.

OS, ossis. n. [ὀστέον, ὀστοῦν, κόκκος] Cic. 2. de Nat. Deor. 139. Quid dicam de ossibus, quæ subjecta corpori mirabiles commissuras habent, & ad stabilitatem aptas, & ad artus finiendos accommodatas, & ad motum & ad omnem corporis actionem?

Asinina ossa. V. ASINUS.
Grandia. Ovid. 9. Met. 169.
Gravia. Stat. 6. Theb. 841.
Immania. Claud. 1. in Cons. Stil. 137.
Ingentia cubiti. Ovid. 12. Met. 344.
Magna. Virg. 5. Æn. 422.
Obtrita. Lucan. lib. 3. 651.
Pausilla & minuta. Lucret. lib. 1. 835.
Spatiosa pectoris. Valer. 4. Argon. 244.
Tenera. Virg. 4. Georg. 308.
Amicta pelle lurida. Hor. Epod. 17. 22.
Amputare ossa. Senec. Thyest. 8.
Asperare sagittas ossibus. h. e. Acuere, præfigere. Tacit. de Germ. 46.
Collapsa in se ossa minutatim morbo. Virg. 3. Georg. 485.
Concutit ossa metus. Ovid. 3. Epist. 82.
Confudit fractis in ossibus ora. Ovid. 5. Met. 58.
Cucurrit tremor ima per ossa. Virg. 2. Æn. 121.
Cucurrit dura per ossa gelidus tremor. Virg. 6. Æn. 55.
Discussa ossa oris. Ovid. 5. Met. 292.
Disjecta ossa oris. Ovid. 12. Met. 252.
Exarsit juveni dolor ossibus ingens. Virg. 5. Æn. 172.
Frangere nodosa. Lucan. lib. 8. 673.
Hærere vix ossibus. Virg. 3. Ecl. 102.

— vix ossibus hærent. præ macie videlicet. h. e. Vix ossa eorum cohærent: est enim ablativus casus, non dativus.

Hæsit ferrum ossibus. Ovid. 3. Met. 71.
Hiantia ossa ruptis genis. Juven. 15. Sat. 58.
Lecta e vulneribus ossa, & vestes sanguine perfusas videmus. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Perfracta ossa trinodi clava. Ovid. 4. Epist. 115.
Perfracta saxo. Sil. lib. 17. 484.
Reliquit calor ossa. Virg. 3. Æn. 308.
Reponere os. Cels. lib. 8. cap. 10.
Sonant dura ossa sub ictu. Valer. 3. Argon. 165.
Traxit furorem per ossa. Virg. 4. Æn. 101.
Ossa, Reliquiæ defunctorum. ut, Ossa cadaverum Varr. de L. L. 4. 32.
Albi ossibus scopuli. Virg. 5. Æn. 865.
Albis ossibus informis ager. Hor. 1. Serm. 8. 16.
Inhumata. Ovid. 10. Epist. 22.
Tætra situ. Valer. 4. Argon. 183.
Albet humanis humus. Ovid. 1. Fast. 558.
Condere terræ ossa alicujus. Virg. 5. Æn. 47.
Condita ossa peregrina ripa. Ovid. 2. Met. 337.
Dare inodora urnæ. Pers. 6. Sat. 35.
Inurere dolorem cineri alicujus atque ossibus. Cic. 3. Verr. 113.
Quiescant ossa molliter. Virg. 10. Ecl. 33. Formula mortuis bene precandi.
Reportare vult cineri atque ossibus filii sui solatium ex calamitate tua. Cic. 7. Verr. 127.
Tecta sepulcro. Ovid 3. Epist. 104.
Verenda. Ovid. 3. Epist. 105.
Arborum ossa terebrantur. i. e. Stipites. Plin. lib. 17. cap. 27.
Ossa orationis. Quintil. Procem. lib. 1. p. 12. Burm. Nudæ illæ artes nimia subtilitatis affectatione frangunt atque concidunt quicquid est in oratione generosius, & omnem succum ingenii bibunt, & ossa detegunt:

quæ

Digitized by Google

quæ ut esse & astringi nervis suis debent, sic corpore operienda sunt.

Ossa, Para dura in baccis nucleum ambiens, Gallice *noyaux*. Suet. Claud. cap. 8. Quoties post cibum obdormisceret, quod ei fere accidebat, olearum ac palmularum ossibus incessebatur. V. Hard. Indic. Plinian.

OSSE, is. antiquum, idem ac Os, ex Varr. & Titinn. affert Charis. p. 40. addens nominativum esse hoc Osse.

OSSUM, i. n. Veteres etiam dixere & pl. Ossua. unde Ossuarium, de quo post. V. Lauremberg. Antiq. p. 314. Vetustum marmor Romæ apud Delr. Com. in Sen. Herc. fur. p. 230.

Sed quid ego hæc cerno; mea sunt hic ossua in olla
Condita. Vive hospes dum licet, atque vale. Gruter. Inscript. p. 579. n. 1. OSSVA POSITA SVNT.

Antiquos Ossum & Osso, ut Corno, dixisse testantur Charis. lib. 1. & Priscian. lib. 7. [Ab illo pl. Ossa, ab hoc Ossua.

OSSŬLUM, i. n. dimin. Const. Afer. de Animal. Ossulum, quod in vulva asinæ est, si mulier tulerit, non concipiet.

OSSĬCŬLUM, i. n. dimin. [ὀστάριον] Gell. lib. 6. cap. 1. Ratio subtilior & utilitas ipsa operis postulavit, ut tenuissimis, minutisque ossiculis caput compingeret. Plin. lib. 11. cap. 37. Omnium cerebro medio insunt ossicula parva. Idem 30. 15.

OSSICULĀTIM, Adv. [κατ' ὀστάριον] Minutatim. Cæcilius Fallacia, Ossiculatim Parmenonem de via liceat legant. Nonius 2. 609.

OSSETIM, Adv. Plaut. Men. 5. 2. 105.

Faciam quod jubes; securim capiam ancipitem, atque hunc senem
Ossetim dedolabo. Ita legit Pareus. Alii aliter. V. not. Gronov.

OSSEUS, a, um. Adj. [ὀστεῖνος, ὀστώδης] Quod est ex osse. Columel. lib. 5. cap. 11. Deinde cuneum tenuem, ferreum vel osseum, inter corticem & materiam, ne minus digitos tres, sed considerate demittito.
Forma ossea. Ovid. in Ibin, 146.
Genitalia. Plin. lib. 11. cap. 49.
Lapis osseus, Formam & veluti substantiam ossis habens. Plin. lib. 36. cap. 18.
Lignum osseum. Plin. lib. 13. cap. 4.
Manus ossea Mauri. Juven. 5. Sat. 53.

OSSIFRĂGA, æ. f. vel OSSIFRĂGUS, i. m. [φήνη] Aquilæ genus, ab ossibus frangendis dictæ. Plin. lib. 30. cap. 7. Ossifragi venter arefactus & potus, iis qui cibos non conficiunt utilissimus.

OSSIFRĂGUS, i. m. Qui ossium fractura debilitat quempiam. Cassius Severus apud Senec. lib. 6. Controv. 33.

OSSILĀGO, inis. f. vel Ossulago. Veget. Mulom. 2. 22. pr. Tumorem durum, callosum, & ossilagini similem. & 4. 24. 3.

OSSILĔGUS, i. m. Qui legit ossa. Onomast. Vet. Ossilegus, ὀστολόγος.

OSSILEGIUM, i. n. [ὀστολογεῖον] Gloss. Philoxen. ὀστολογεῖα; Onomast. Vet. V. Kirchman. de Funer. 3. 6. & Desid. Herald. Adv. 1. 7. vel Lex. Pitisc.

OSSIPAGA, æ. f. secundum Stewech. ad Arnob. lib. 4. Dea ossium solidatrix a Pago, quod est pango. al. Ossipanga. conf. Idem lib. 3. & Meursc. Crit. Arnob.

OSSUARIUS, a, um. Adj. ut, Ossuariæ ollæ in antiquis Inscript. V. Voss. Etym. 359. & Fabretti Inscript. p. 16. vel Lex. Pitisc.

OSSUARIA, æ. f. [ὀστοθήκη] Locus in quo reponuntur ossa defunctorum. Ulpianus in l. 2. D. de sepulcro violato, Celsus scribit statuam sic esse monumenti, ut ossuariam. Haloander legit Ossaria: ut sit substantivum, Ossarium, i. V. seq. dict.

OSSUARIUM, i. n. Ad. Onomast. Vet. Ossuaria, ὀστοθήκη. [Sic apud J. C. puto Ossuarium legendum

OSSUŌSUS, a, um. Adj. Plenus ossibus. Veget. de Re Vet. 2. 13. Loci ossuosi & commissurales.

OS LEONIS, Genus herbæ florem faciens purpureum. Columel. 10. 99.

Narcissique comas, & hiantia sæva leonis
Ora feri.

O S A

OSACES, vel OSATES, is. m. Dux Parthorum. Cic. 5. Att. 20.

OSANNA, [ὡσαννά] Hebraice legitur HOSIAH-NA, i. e. Salvum fac obsecro. Vulg. Interp. Matth. 21. 9.

O S C

OSCA, æ. f. [Ὄσκα] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Hispaniæ civitas, Isca dicta. Vulgo *Guesca*.

OSCENSIS, e. Adj. ut, Oscense argentum. Liv. 34. 10. Et

OSCENSES, Hispaniæ populi. Cæs. 1. Bell. Civil. 60.

OSCEDO, V. OSCITO.

OSCELA, sive OSCELLA, æ. f. [Ὄσκελα] Lepontiorum in Alpibus Cottiis urbs, auctore Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Hodie *Segusa*.

OSCEN, V. OSCINIS.

OSCHEUM, i. n. [ὄσχεον] Latini Scrotum dicunt, id est testium receptaculum. Celsus lib. 7. cap. 18. ubi de morbis tractat, qui in naturalibus circa testiculos oriri solent, Sinus, inquit, qui conspicitur a nobis: ὄσχεον Græci, scrotum nostri vocant.

OSCI, orum. m. pl. [Ὄσκοι] Italiæ populi, in Campania, sic, ut quibusdam placet, ab oris fœditate dicti. Virg. 7. Æn. 730.

Oscorumque manus, &c. V. Turneb. Advers. 3. 9. & 24. vel Lex. Pitisc.

OSCUS, a, um Ad. [Ὄσκος] Cic. 7. Fam. 1. Non enim te puto Græcos aut Oscos ludos desiderasse. præsertim quum Oscos ludos, vel in Senatu vestro spectare possis. Hor. 2. Serm. 5. 54.

— Messi clarum genus Osci. Quod autem dicit Cicero, Oscos ludos vel in Senatu spectare Marium posse, de impudico & superbo sermone Senatorum intelligendum est. Fuit enim Oscis frequentissimus usus libidinum sporcarum; unde & Verba impudentia & elata, Obscæna appellantur, ut Verrius quidem volt apud Sextum Pompejum. Hinc est quod ibi Titinnius etiam vetus poeta dicit: Osca & Volsca fabulantur, nam Latine nesciont. Erasmus inter adagia recitat, Osca loqui, pro Turpiter parumque pudica loqui. Turnebus vero in eandem epistulam sic ait, Sed qui tandem sunt ludi Osci? quidam putant, quibus Atellanæ dabantur. Atella enim oppidum Campaniæ fuit: unde earum nomen. Osci enim populi Campaniæ fuerunt. Sed Osci ludi, ut existimo, & fabulæ Oscæ & mimi, lingua Romana non fiebant, Romanis tamen intellecta. Etsi ea gens deleta erat, tamen etiamnum vigebat sermo, & comœdiæ agebantur Romæ Osca lingua. Strabo, τῶν μὲν δὴ Ὄσκων ἐκλελοιπότων, ἡ διάλεκτος μένει παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις, ὥστε ποιήματα σκηνοβατεῖσθαι, κατά τινα ἀγῶνα πάτριον, καὶ μιμολογεῖσθαι. Hactenus ille. conf. Manut. & Gronov. not.

Linguæ Oscæ gnari. Liv. 10. 20.
Tellus Osca. Propert. lib. 4. 2. 62.
Osca, Purgamenta & sordes lanæ per contumeliam & injuriam summam Oscorum Nævius appellavit, ut Varro interpretatur. Sic enim scribit lib. 6. de L. L. 3. Quum ex ea carent, quod in ea hæret, neque est lana; quæ in Romulo Nævius appellat Osca ab Oscis. Scripturam veterem interpolant multi, aliique aliter avulgant, sed hæc Turnebo magis probatur. conf. Scalig. in loc.
Voce osca Sollo, pro Totum. Vide SOLLERS, vide SANUS. H. St.

OSCE, Adv. ut, Osce loqui. Gell. 17. 17. V supra OSCUS.

OSCILLUM, OSCILLO, V. Osculum, in OS, oris.

OSCĬNIS, is. c. Avis auspicium ore faciens. Oscines dicuntur apud Augures, quod ore faciunt auspicium, inquit Varro de L. L. lib. 5. 7. extr. Hor. 3. Carm. 27. 11.

Oscinem corvum prece suscitabo,
Solis ab ortu. Cic. 2. de Nat. Deor. 160. Quanquam aves quasdam & alites & oscines, ut nostri Augures appellant, rerum augurandarum causa natas esse putamus.

Alii declinant Oscen, hujus Oscinis. Ausonius in Ternario,

Tres, quorum ætates superat Phœbeius oscen. h. e. Corvus qui est in Apollinis tutela. [Sic Tibicen, Tubicen, &c. Forte ex Auspicen. Oscines & Prepetes Servius. H. St. In 1. Æneid. 396. & alibi.

Tum a dextra, tum a sinistra parte canunt oscines. Cic. 1. de Divin. 120. conf. Idem 6. Fam. 6.

Oscines vocat Plin lib. 10. cap. 19. Omnes aves, quæ canunt. Ibid. cap. 29. Alia admiratio circa oscines: fere mutant colorem vocemque tempore anni, ac repente fiunt aliæ.

OSCĬNUM, i. n. [οἰωνισμός] Avium augurium. Cic. 2. de Legib. 21. de Haruspicibus loquens, Iidemque fulgura atque oscina pianto. Correctiora exemplaria legunt Obstita. [In MSS. Obscena. Unde recte conjecit Camerarius Obscæna legendum. Quo nomine Monstra nata, diraque visa, seu ostenta intelliguntur, ut ea scriptoribus notum. V. in ipsa voce. Nam duo hæc proprie ad Haruspices pertinebant, Fulgura condere, & Obscæna, seu dira ostenta piare. Exempla obvia apud Livium.

OSCĬTO, [χασμάω] āre. Os commovere, & ea totum aperire, ut fit præ somno aut tædio. Gell. lib. 4. cap. 20. Et in jure stans, clare nimis & sonora oscitavit. Lucret. 3. 1079.

Oscitat extemplo, tetigit cum limina villæ. i. e. Jam tædio laborat.

Cum casu affert Augustin. Ver. Relig. cap. 3. extr. Quid adhuc oscitamus crapulam hesternam?

Oscitare, pro Hiscere & Aperire se, de inanimatis dixit Plin lib. 16. cap 24. Sed omnium folia quotidie ad solem oscitant, inferiores partes tepefieri volentia.

OSCĬTOR, [χασμῶμαι] āri. depon. Idem. Plaut. Men. 5. 2. 80. Ut pandiculans oscitatur.

OSCĬTANS, antis. Partic. [χασμῶν] Cic. pro Milon. 57. Adde inscitiam pransi, poti, oscitantis ducis. Idem pro Cluent. 71. Tristem atque oscitantem leviter impellit.

Oscitans, Securum & nihil providentem aliquando significat, auctore Donato. Ter. And. 1. 2. 7.

Sperantes, jam amoto metu, interea oscitantes opprimi.

Oscitans Nimium securus. H. St.

Oscitans & dormitans sapientia Scævolarum. Cic. 2. de Orat. 144. Et istam oscitantem & dormitantem sapientiam Scævolarum, & ceterorum beatorum otio, concedamus.

Oscitans Epicurus, Otiosus & negligens. Cic. 1. de Nat. Deor. 72. Ista a vobis quasi dictata redduntur, quæ Epicurus oscitans hallucinatus est, quum quidem gloriaretur, ut videmus in scriptis, se magistrum habuisse nullum.

Oscitantes hesterna potatione. Quintil. lib. 8. cap. 3.

OSCITANTER, Adv. [χασμωδῶς] Negligenter. Cic. de Clar. Orat. 276. Quum indicia mortis se comperisse manifesto & manu tenere diceres, tam solute egisset, tam leniter, tam oscitanter.

OSCITANTIA, æ. f. pro Oscitatione. V. Cellar. Antibarb. p. 78.
Oscitantia, vide ubi. H. St. Desiderabatur in Lugd. vulgo pro Supina negligentia usurpant.

OSCITATIO, ōnis. f. [χάσμη] Plin lib. 7. cap. 6. Oscitatio quidem in enixu letalis est.
Oscitatione vinci. Gell. 4. 20.
Longas trahere oscitationes. Martial. 2. 6.
Oscitatio, (inquit Donatus ad Andr. 2. 7. est Animi otium & securitas.
Oscitationes Libelli oscitanter sive negligenter scripti. Stat. 4. Silv. 9. 20.

Sed Bruti senis oscitationes,
De capsa miseri libellionis.

OSCITĀBUNDUS, a, um. Adj. velut oscitans. apud Gell. lib 4. in lemmate cap. 20. & Sidon. 2. Epist. 2. Discipulis exponere oscitabundus ordiris.

OSCĒDO, inis. f. [χασμωδία] Vitium, quo quis tenetur ut sæpius osciret. Gell. lib. 4. cap. 20 Sed quum ille dejerasset, invitissimum sese ac repugnantem oscitatione victum, tenerique eo vitio, quod oscedo appellatur: tum notæ jam destinatæ exemptus est.
Oscedo, Q. Sereno significat Oris ulcuscula, quum scribit,

Hinc oscedo fugit, linguæ quoque vulnera cadunt. Oscedo, inquit Isidorus 4. 8. est, qua infantium ora exulcerantur, dicta ex languore oscitantium. Aphthas medici vocant, ut Turnebus existimat.

OSCULANA Pugna, a Festo appellatur. & prove his loco numeroque refertur, de iis qui victi vincunt. Sed Asculana potius dici debere videtur. Nam ad Asculum ea depugnata pugna fuit adversus Pyrrhum, si Plutarcho credimus: quanquam apud Festum ordo seriesque verborum Oscul. nam tuetur. Ex Turnebo. V. Flor. 3. 18. 9. quæque ibidem ex Vinc. Contareno Freinsh.

Osculatio, Osculos, Osculum. V. os, oris.

O S I

Osi, [εἴθε] Adv. optandi. V. o, interjectionem.
Osim, pro Ausim, Comicorum more. Cic. 12. Att. 5.
Osirbostaphe, es. f. Herba, quæ & Cynocephalion dicitur. Apul. de Herb cap. 86.
Osiriaca, æ. f. Herba quæ aliis Malva erratica. Apul. de Herb. cap 86.
Osiris, is vel idis. m. [Ὄσιρις] Fuit Jovis filius ex Niobe Phoronei filia, successitque Phoroneo in regnum Argivorum. Ægialeum fratrem præfecit regno Achaiæ, & ad Ægyptios transfretavit, gloriæ desiderio. Quos quum subegisset, Isidem (quæ & Io vocabatur) Inachi, primi regis Argivorum filiam, duxit uxorem. Ubi quum ille litteras, Osiris varias artes Ægyptios docuisset, uterque divinos honores meruerunt. Tandem a Styphone Ægyptio, vel (ut Servius ait) a Typhone fratre, clam occisus, ab Iside diu quæsitus est. Tandem apud Philalam juxta Syenen laceratus compertus est. In insula Abato, in palude juxta Memphim, sepeliri eum Isis curavit: & paludem, Stygem, id est mærorem appellavit, nec nisi certis diebus & mitratos eo accedere voluit. Sed quum apparuisset Ægyptiis deinde bos quidam, Osirim putarunt, adoraveruntque ut deum, & vocaverunt Apim, id est bovem, eorum lingua. Deinde dictus est Serapis. Tibullus lib. 1. 7. 29.

> Te canit, atque suum pubes miratur Osirim
> Barbara, Memphitem plangere docta bovem.

Eusebius lib. de Præpar. Evang. Ægyptios ferunt primos omnium motum ordinemque cælestium corporum admiratos, Solem & Lunam deos putasse, ac Solem quidem Osirim, Lunam Isim nuncupasse, a proprietate quadam inditis ipsis nominibus. Nam, si quis ad Latinam linguam verba transferat, multioculus Osiris dici potest. Neque id ab re: Radiis enim suis quasi multos rebus immittit oculos, quibus omnia perspicit, ut etiam poeta dicit,

> Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras.

conf. Diod. Sicul. 1. 2. & Heurn. Philos. Barb. p. 41. & 57. Quamvis nonnulli Græcorum poetæ Dionysum esse Osirim confingant. Isim vero, Priscam Latine dicere possumus, Lunæ hoc nomine indito, quoniam sempiterna priscaque sit. Cui cornua depingunt, vel quia quum minor est, cornuta videatur: vel quod bos ei apud Ægyptios sit dedicata. Ferunt Osirim apud Ægyptios aratrum, vinique usum comperisse, & multas alias res necessarias, ut innuit Tibullus lib. 1. 8. 29.

> Primus aratra manu solerti fecit Osiris, &c.

Sanctus Osiris. Hor. 1. Epist. 18. 60.
Osiris, is. f. [ὄσυρις] Herba est ramulos ferens nigros, tenues, lentos, & in iis folia nigra, caulini, semenque in ramulis nigrum initio, deinde colore mutato rubescens. Verba sunt Plinii lib. 27. cap. 12. Vulgus Herbariorum vocat *Linariam.*
Osirites, æ. m. [ὀσιρίτης] ab Ægyptiis dicitur herba, quam Cynocephaliam, hoc est canis caput vocant, quod canino capiti sit similis. Tradunt si quis eam totam eruat, statim mori. Perottus. Plin. lib. 30. cap. 2.
Osismii, orum. m. pl. Populi sunt Galliæ Lugdunensis ad Ligerim amnem. Plin. lib. 4. cap. 18. Cæsar 2. de Bell. Gall. 34. & 3. 9. extr. & 7. 75. ubi in Armoricis civitatibus, quæ Oceanum attingunt, collocat. Osismii, apud Melam lib. 3. cap. 2. Populi sunt Britanniæ minoris, quos nunc Britones vocant, apud promontorium illud, cui vulgo nomen *Sanctus Mathæus.*

O S O

Osondba, V. ossonoba.
Osor, V. odi.

O S P

Ospratura, æ. f. Cura leguminum sive minutarum frugum in foro, Interprete Hotom. l. 18. §. 19. D. de muner. & honor. Elemporia & ospraturæ apud Alexandrinos patrimonii munus existimatur. Haloand. Hospitatura. Al. Osprionia. [Forte Osprioprateria, ὀσπριοπρατηρία. i. e. Leguminum venditio.
Osprion, i. n. [ὄσπριον] Legumen; unde Apicii liber quintus est Osprios, quasi Leguminarius.

O S Q

Osquidates, Populi sunt Galliæ Aquitanicæ, apud Plin. lib. 4 cap. 15.

O S R

Osroene, es. f. [Ὀσροηνή] Regio Mesopotamiæ septentrionalis, cujus caput Edessa. Dictus ab Osroe quodam, qui ibi regnavit, teste Procop. 1. Pers. 17. Scribitur & Osdroene. V. Eutrop. 8. 11. & Spanh. de Num. diss. 8. p. 534.

O S S

Ossa, æ. f. [Ὄσσα] Mons est teste Solino cap. 13. in finibus Thessaliæ, Centaurorum stabulum, cum tanta pinorum copia, ut inflexione atque reflexione ramorum tonitrua referantur. Lucan. lib. 1. 389. Ossa pinifera. Apul. de Mundo, Juga ossæ ardua. Ovid. 1. Met. 155. de Gigantomachia,

> — excussit subjectum Pelion Ossæ.

Ossan, accus. cas. Ovid. 1. Fast. 307.

> — non ut ferat Ossan Olympus.

Arcton. Stat. 3. Theb. 319.
Frondens. Stat. 8. Theb. 79.
Glacialis. Claud. 1. in Cons. Stil. 12.
Nivalis. Claud. 2. in Ruff. 182.
Osseus, a, um. Adj. [Ὀσσαῖος] Lucan. lib. 6. 334.

> Attollit Titan, rupes Ossæa coercet.

Avia Ossæa. Stat. 2. Achill. 407.
Ursa. Ovid. 12. Met. 319.
Bimembres Ossæi, Centauri qui Ossam accolebant. Stat. 12. Theb. 554.
Osseus, Ossiculum, Ossifraga, &c. V. os, ossis.
Ossigitania, æ. f. Regio Hispaniæ, Bæticæ vicina, cujus meminit Plinius lib. 3. cap. 1.

Ossifraga, V. os, ossis.
Ossonoba, æ. f. [Ὀσσόνοβα] Lusitaniæ civitas, teste Ptolemæo, lib. 2. cap. 5. alio nomine Silvera.

O S T

Ostæ, arum. f. pl. Motus terræ quibus solum quatitur; ut describit Apul. de Mundo, p. 65. Elmenh. Ὠσταί, Impulsor, seu trusor.
Ostanes, vel Osthanes, vel Hostanes, is ro [Ὀστάνης] Persa magus. De quo Plin. 30. 1. Apol. Apol. Tertull. de Anima, cap. 57. & Min. Fel. Oct. cap. 26. p. 61. V. Suid. cui Ὀστάνης, & Ὀσθάνης dicitur.
Ostendo, di, sum & tum, [δείκνυμι, δηλόω, ἐνδείκνυμι, προτείνομαι, ἀποφαίνω, φαίνω] ĕre. Demonstrare; ab Os & Tendo compositum est: Os autem pro Facie sæpe ponitur: quæ pro toto corpore non solum hominis, sed etiam cujuslibet rei specie sumitur: Ostendere igitur, est Speciem sive faciem rei monstrare; quia tendere os, hoc est extendere solemus in id quod volumus demonstrare. Ter. Eun. 5. 3. 5. Jamne ostendisti signa nutrici? Virg. 6. Æn. 869.

> Ostendent terris hunc tantum fata, neque ultra
> Esse sinent.

Ostendo quoque ab Ore tendendo compositum videtur, quod os extendere solemus in id quod volumus demonstrare. Perottus 281. In exemplis a Cassiodoro ex Cæsellio: Os, oris, ex quo Ostendo, ostento. H.St. Sed verisimilius videtur Vossio, Ostendo, pro Obtendo dictum. V. Etymol. p. 360. Fortasse tamen veteres Ob os tendo primum dixerunt, deinde contracte Obstendo & Ostendo. Significatione certe ab Obtendo distat.
Ostendere & Declarare. Cic. pro Cæcin. 10. Is habuit in matrimonio Cæsenniam, eodem e municipio, summo loco natam & probatissimam feminam, sicut & vivus multis ipse rebus ostendit, & in morte sua testamento declaravit.
Demonstrare & Ostendere. Cic. 1. Att. 1. Demonstravi hæc Cœlio: simul & illud ostendi, si ipse cum illo uno contenderet, me ei satis facturum fuisse.
Ostendere & Patefacere. Cic. de Arusp. Resp. 24. Hæc igitur vobis, hæc Populo Romano, & scelerum indicia ostendit, & periculorum signa patefecit.
Proponere & Ostendere. Cic. 2. de Lege Agrar. 5. Cui errato nulla venia, recte facto exigua laus, & ab invitis expressa proponitur: non dubitanti fidele consilium, non laboranti certum subsidium nobilitatis ostenditur.
De his primum partibus ostendendum est, deinde, &c. Auctor ad Heren. lib. 2. 23.
Sicut ostendimus, i. e. Narravimus. Nepos 16. 5. 1. Idem 17. 1. 5. & 7. 6. 4.
Ostenditur nobis id, quod quærebamus, inquit Donatus. Ter. Hec. 4. 4. 5. Opportune te mihi, Phidippe, in ipso tempore ostendis.
Ostendere, Docere. Hor. 1. Epist. 19. 23.

> — Parios ego primus iambos
> Ostendi Latio.

conf. Cic. 5. Fam. 19. Cæs. 1. Bell. Civil. 6. & 2. 20. extr.
Aperte ostendit quod habet venale. Hor. 1. Serm. 2. 84.
Coram ostendere aliquid alicui. Virg. 6. Æn. 716.
Digitis ostendere. Ovid. 2. de Arte Am. 609.
Bellum ostendere prius, quam inferre. i. e. Minari. Liv. 1. 21.
Bellum indicere & ostendere. Liv. 2. 44.
Iter ad ingenii lumen. Quintil. in procem. lib. 1.
Locum aliquem ostendere de excelso. Cic. Somn. Scip. 2.
Lumen animi, ingenii, consiliique tui hic oportet ostendas. Cic. Somn. Scip. 3.
Metum. Cic. 6. Verr. 75. Iste tum petere ab illis: tum minari, tum spem, tum metum ostendere.
Mores alicujus. Ter. Eun. 5. 9. 59.
Os suum ostendere & offerre. Cic. pro Rosc. Amer. 87. Ex tot sicariis solus inventus es, qui cum accusatoribus sederes: atque os tuum non modo ostenderes, sed etiam offerres.
Os suum populo. Cic. 3. Verr. 1. Nemo quemquam tam audacem, tam amentem, tam impudentem fore arbitrabatur, qui tam nefariis criminibus, tam multis testibus evictus, ora judicum aspicere, & os suum Populo Romano ostendere auderet. V. os, pro Impudentia.
Peccata in re aliqua ostendere, pro Peccare. Ter. Heaut. 4. 1. 11.

> Tot peccata in hac re ostendis.

Potestatem suam in aliquo. Ter. Eun. 5. 9. 3.
Quam signus callidi ostendere. Ter. And. 1. 2. 27.
Qui simus ostendamus. Cic. 4. Acad. 98. Sed ut omnes istos aculeos, & totum tortuosum genus disputandi relinquamus, ostendamusque qui simus.
Se, sive animum suum. Plaut. Capt. 2. 1. 45.

> Quoniam nobis dii immortales animum ostenderunt suum.

Cic. de Amicit. 97. In qua nisi (ut dicitur) apertum pectus videas, tuumque ostendas.
Se optime ostendere, i. e. Optime se gerere. Cic. 1. Q. frat. 2. 5. Tribuni plebis designati sunt nobis amici: coss. se optime ostendunt.
Se virum ostendere. Ter. Eun. 2. 3. 15.
Se palam ostendere, pro Apparere. Cic. de Univers. 35. Quando igitur omnes & qui moventur, palamque se ostendunt, & qui eatenus nobis declarantur quo ipsi volunt, creati sunt, &c. De diis.
Sententiam suam. Ter. Heaut. 2. 1. 7.
Spem. Ter. Phorm. 5. 4. 7.

> Neque ego domum nunc reciperem, ni mihi esset spes ostensa
> Hujusce habendæ.

Cic. pro Rosc. Amer. 110. Hisce insidiose spem falsam ostendere.
Spes ostendit se alicunde. Liv. 26 38.
Ostendere, cum Infinitivo. Ter. Adelph. 5. 2. 44.

> Te piora in hac re peccare ostendam.

Al. In hanc rem.
Se ægre pati ostendere. Ter. Adelph. 1. 2. 62.
Ostendere, non est tantum, Id quod in consuetudine frequenter significat, demonstrare: sed Quod verbi potius compositio præ se fert, obtendere & opponere interdum; cujus significationis testimonium apud Cic. 7. Verr. 1. in prompto occurrit. Sed quædam mihi magnifica, & præclara ejus defensio ostenditur: cui quemadmodum resistam, multo mihi

mihi ante, judices, providendum. Annotavit Turneb. [Sed hic profecto non est, ut Vir magnus putat, Obtenditur, Opponitur, verum Indicatur, Profertur, Proponitur.

OSTENDENS, entis. Partic. Nepos 10. 4. 1. Navem ei dedit, ostendens se id utriusque facere causa.
Trunca ostendens corpora. Ovid. 3. Met. 724.
Me matribus ostendens Ithacis. Idem 13. Met. 512.

OSTENSUS, a, um. Partic. [δεδειγμένος] ut, Cædes ostensa Sullæ. Lucan. lib. 2. 192.
Spes ostensa. Ter. Phorm. 5. 4. 7.

OSTENTUS, a, um. [ἐπιδειχθείς] Participialiter. Festus. Pacuvius, In ipso tempore ostentum senem. Cato R. R. cap. 6. Ager oleto conserundo, qui in ventum Favonium spectabit, & soli ostentus erit, alius bonus nullus erit. conf. Varr. R. R. 1. 24. & 25.

OSTENTUS, ûs. m. [χλεύη] Ostentatio, Irrisio. Sallust. Jugurth. cap. 24 extr. Sed quoniam eo natus sum, ut Jugurthæ scelerum ostentui essem. Ibidem cap. 46. Itaque munito agmine incedere: lata explorare omnia: illa deditionis signa ostentui esse, credere. i. e. In speciem esse ficta, inquit Budæus. [Priore loco est, Documento essem.
Mittere aliquem ostentui. Tacit. 3. Hist. 35. Idem 1. Ann. 29. 6. Corpora extra vallum abjecta ostentui. Idem 15. 64. 3. Ostentui esse.

OSTENSIO, ōnis. f. Apul. Met. 3. p. 133. Elmenh. Facinus instaurare nova ostensione. al. Offensione. Vulg. Interpr. Lat. Rom. cap. 3. 25. Ad ostensionem justitiæ.
Pro Pompa & paratu. V. Salmas. in Lamprid. Alex. cap. 33. conf. Cyprian. 1. Epist. 2.

OSTENSOR, ōris. m. Tertul. Apol. cap. 11. Novæ frugis auctor, quia ostensor & inventor.

OSTENTRIX, ĭcis. f. hanc vocem reperit Barthius in vetustissimo Codice Stat. 5. Theb. 703. Grati ostentrix fluminis. Vulgo Inventrix.

OSTENTO. [ἐπιδείκνυμαι, κομπάζω, ἀλαζονεύομαι] āre. frequent. ab Ostentum supino formatum, significat Sæpe ostendere, vel, ut vult Voss. Cupere ostendere. Tacit. 3. Hist. 31. Mox velamenta, & insulas pro muris ostentant. Alioqui Ostendito dicendum esset. H. St. Nisi scil. a supino esset formatum.
Moliri obscure aliquid, & Ostentare, contraria. Cic. 2. de Lege Agr. 10. Si aliud quiddam obscure moliuntur, aliud spe ac specie simulationis ostentant, populares existimandi sunt.
Ostendere & Ostentare. Cic. 10. Fam. 3. Nunc tantum significandum putavi, ut potius amorem tibi ostenderem meum, quam ostentarem prudentiam.
Ostentare verbis, & Re vera facere, contraria. Cic. 2. de Lege Agrar. 10. Largitio aliqua promulgata, quæ verbis ostentari potest, re vera fieri, nisi exhausto ærario, nullo pacto potest.
Cædem ex altera parte belli exitus ostentat, ex altera servitutem. Cic. 4. Fam. 14.
Cicatrices. V. infra.
Jugulum ostentare pro capite alterius, h. e. Offerre se periculo vitæ. Cic. 1. Att. 16. Ut aperte jugula sua pro meo capite P. Clodio ostentarint.
Mœnia maxima ostentat longe urbs. Virg. 3. Æn. 703.
Opes Sidonias ostentat Dido. Virg. 4. Æn. 75.
Periculum ostentare capitis, pro Minari mortem. Cic. pro Cluent. 25.
Spem ostentari. Cic. pro Cluent. 22. Mulier amissis liberis, quum unius filii recuperandi spes esset ostentata, omnes, &c.
Ostentare, pro Indicare. Plin. in Paneg. Trajan. cap. 4. extr. Jam firmitas, jam proceritas corporis, jam honor capitis, & dignitas oris &c. nonne longe lateque principem ostentant?
Ostentare, Sæpe ostendere, gloriandi causa, inquit Festus. Ter. Eun. 3. 2. 30.

> Neque pugnas narrat, neque cicatrices suas
> Ostentat.

Cic. pro Cœl. 67. In aliis rebus se ostentent.
Venditare & Ostentare. Auctor ad Heren. lib. 2. 47. Ficta & dedita opera comparata oratio videbitur esse artificii significandi, ingeniique venditandi, & memoriæ ostentandæ causa. Idem 4. 29.
Labores suos. Claud. 2. Cons. Stil. 14.
Vires superbas. Stat. 6. Theb. 647.
Se jactare & ostentare. Auctor ad Heren. lib. 4. 20.
Se ostentare. Cic. 1. Fam. 4.
Præ se ferre & ostentare. Cic. 2. Att. 23.

OSTENTANS, antis. Partic. [ἐπιδεικνύμενος] ut Virg. 5. Æn. 567.

> — frontemque ostentat arduus albam.　de Equo.

OSTENTĀTUS, a, um. Partic. [ἀποπεπιδειγμένος] Ter. Eun. 3. 5. 56.

> — egon' occasionem
> Mihi ostentatam tam brevem, tam optatam, tam insperatam
> Amitterem?

Promissa liberalitate alicujus & ostentata pecunia. Cic. pro Rosc. Com. 16.

OSTENTĀTIO, ōnis. f. [ἀλαζονεία] Jactantia. Cic. 4. de Fin. 68. Gloriosa ostentatio in constituendo summo bono. Cæsar 1. Bell. Civil. 4. Ostentatio sui & potentium.
Ingenii ostentationis vitanda est suspicio. Cic. 2. de Orat. 333.
Venditatio quædam & ostentatio. Cic. de Amicit. 88.
Ostentatio & gloria. Cic. pro Rabir. Post. 38. Quod genus tandem est istud ostentationis & gloriæ?
Ostentatio & Veritas, contraria. Cic. 2. de Finib. 77. Aut etiam ut vestirum, sic sententiam habeas aliam domesticam, aliam forensem, ut in fronte ostentatio sit, intus veritas occultetur.
Ostentatio & Voluntas, contraria. Cic. 1. Off. 44. Videre etiam licet plerosque, non tam natura liberales, quam quadam gloria ductos, ut benefici videantur, facere multa, quæ proficisci ab ostentatione magis, quam a voluntate videntur.
Scientiæ ostentationem, disciplinam suam philosophus animo & vita constitutus, ut ratio postulat, non putat, sed legem vitæ. Cic. 2. Tusc. 11.
Simulatione, & inani ostentatione, & ficto non modo sermone, sed etiam vultu, stabilem se gloriam consequi posse si qui rantur, vehementer errant. Cic. 2. Off. 43.
Magnifica & gloriosa ostentatio civitatis. Cic. pro Flacc. 52.
Declamatoria. Quintil. lib. 4. cap. 3.
Gloriosa. Cic. 4. de Fin. 68.
Insolens. V. INSOLENS.
Popularis. Cic. 1. de Lege Agrar. 23.
Scænica. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Adduci ostentatione. V. ADDUCO.
Componi ostentationi. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Ad arcem ostentationis pervenere opera Protogenis. Plin. 35. 10.

OSTENTĀTOR, ōris. m. [κομπαστής, ἀλαζών] Jactator. Plaut. Curc. 4. 1. 15.

> In medio propter Canalem, ibi ostentatores meri.
> Confidentes, garrulique & malevoli supra Lacum.

In medio, subaudi Foro. Liv. 1. 10. Ostentator factorum magnus.
Pecuniosus ostentator. Auctor ad Herenn. lib. 4. 63. Ut si velis non divitem, sed ostentatorem pecuniosum describere, &c.

OSTENTATRIX, īcis. f. Apul. Apol. p. 323. Elmenh. Vidistis profecto, qui affuistis, quam improba juvenum circumspectatrix, quam immodica sui ostentatrix. conf. Pacat. Paneg. Theod. cap. 17. & Prudent. Psychom. 439.

OSTENTĀBĬLIS, e. Adj. Gloss. Lat. Gr. Ostentabile, ἐπιδεικτικόν.

OSTENTĀMEN, ĭnis. n. Prudent. Psychom. 204. & Tertull. adv. Gnost. cap. 13.

OSTENTĀTĪTIUS, a, um. Adj. ut, Ostentatitia virginitas. Tertull. de Virg. Veland. cap. 3.

OSTENTĀTŌRIUS, a, um. aliud Adj. ut, Ostentatoria novitas. Mart. Capell. lib. 2.

OSTENTUM, i. n. [τέρας] i. e. Portentum: quod statim futurum aliquid ostendat, ut Cometæ, tonitrua die sereno. Cic. 2. de Nat. Deor. 7. Prædictiones vero & præsensiones rerum futurarum quid aliud declarant, nisi hominibus ea quæ sint, ostendi, monstrari, portendi, prædici: ex quo illa, ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur?
Ostenta accipiuntur etiam in bonam partem. Suet. Vesp. cap. 5. Jampridem sibi per hæc ostenta conceptam in spem imperii venit. i. e. Per hæc indicia.
Ostentum Labeo definit (ut inquit Ulpianus in l. Ostentum. D. de verb. & rerum signif.) omne contra naturam cujusque rei genitum factumque. Duo autem genera sunt ostentorum. Unum, quoties quid contra naturam nascitur: tribus manibus forte, aut pedibus, aut qua alia parte corporis, quæ naturæ contraria est. Alterum, quum quid prodigiosum videtur, quomodo Græci φαντάσματα vocant. conf. Lex. Pitisc.
Gravissimum ostentum huic ordini nuntiatum. Cic. de Arusp. Resp. 10.
Admonemur multa ostentis. V. ADMONEO.
Facere ostenta. Cic. 8. Fam. 14. Scis Appium Censorem hic ostenta facere, de signis & tabulis, &c.
Portendere majorum periculorum metus ex ostentis. Cic. 6. Verr. 108.
Procurare ostentum familiare. Liv. 26. V. PROCURO.

OSTENTĀRIUS, i. m. [τερατοσκόπος] Qui ostenta procurat, haruspex. Ostentarius Thuscus. Macrob. 3. 7.

OSTENTĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. Onomast. Ostentiferum, τερατώδης.

OSTEODES, um. f. pl. [Ὀστεώδεις] insulæ sunt Siciliæ adjacentes ab ea parte, qua Africam spectat. Plin. lib. 3. cap. 8.

OSTIA, æ. f. [Ὠστία] Urbs in ostiis Tiberis sita, ab Anco Marcio condita, ut scribit Liv. 1. 33. extr. in ipso maris fluminisque confinio, ut totius mundi opes illo veluti maritimo Urbis hospitio reciperentur. conf. Flor. 1. 4. 2. & 3. 21. 12. Ab hac

OSTIENSIS, e. Adj. ut, Ora Ostiensis, Plin. lib 9. cap. 17. Portus Ostiensis, Ibidem cap. 6. & 36. 15. conf. Suet. Claud. cap. 20.
Ostiensis porta etiam Romæ, sic dicta eo quod Ostiam versus ducat: Vulgo *Porta di S. Paolo*.
Ostienses, pl. Populi. V. Steph.

OSTĪGO, inis. f. [λειχὴν] alias Mentigo dicitur. Videtur in agnis & hœdis id ferme malum esse, quod in hominibus Mentagram appellant. Columel. lib. 7. cap. 5. Est etiam mentigo, quam pastores ostiginem vocant, mortifera lactentibus.

OSTIUM, i. n. [θύρα, θύρετρον] notæ significationis. Ter. Eun. 4. 6. 25.

> Abi tu, atque ostium obsera intus, ego dum hinc transcurro ad forum.

Ostium ab Obstando quidam deducunt, quod eo arcemur ingressu. Quidam ab Os, oris, quod sit idem per quod ingredimur vel domum, vel quemcumque alium locum. Alii a Græco ὠθεῖν, quod est repellere, unde ratio exigit ut sine aspiratione scribatur: licet nonnullorum usus, cum suis derivatis, aspiret.
Ostiorum exactio, i. e. Tributi in singula ædium ostia imperati. V. OSTIARIUM, & SPICSVMALIUM.
Ostium & limen carceris. Cic. 5. Tusc. 13. Solane beata vita, quæso, relinquitur extra ostium limenque carceris?
Bellissimum & taciturnissimum. V. BELLUS.
Oculissimum ostium. Plaut. Curc. 1. 1. 15. i. e. Carissimum & gratissimum, quod tanquam oculus, quo nihil jucundius nobis est, plane censeatur. Nam ex Oculo finxit superlativum, ut ex Ipso Ipsissimum. Non me tamen fallit in libris antiquis Occlusissimum reperiri: sed auctorem alterius lectionis laudare possum Festum. Sunt qui Oculeissimum legant verso modulatiore, sequunturque Priscianum, cui etiam Oculeus est Ocellus per diminutionem.
Reclusa. Lucret. lib. 3. 367.
Auscultare ab ostio. V. AUSCULTO.
Aperto ostio dormire. Cic. pro Rosc. Amer. 65.
Obdere ostio pessulum. V. OBDO.
Patuere ingentia ostia domus. Virg. 6. Æn. 81.
Pernoctare ad ostium carceris. V. PERNOCTO.
Pulsare. V. PULSO.
Quærere ab ostio. Cic. 2. de Orat. 276. Ut illud Nasicæ, qui quum ad poetam Ennium venisset, eique ab ostio quærenti ancilla dixisset, domi non esse, &c. [Videtur τὸ Ab ostio cum τῷ Dixisset jungendum.

Ostia, [ἐκβολαί] tantum plur. Fluviorum patentes aditus, per quos in mare exonerantur. Virg. 1. Æn. 18.

> — Italiam contra, Tiberinaque longe
> Ostia.

[Etiam civitatis nomen. Strabo enim pl. n. effert τὰ Ὤστια. V. Steph. in voce.
Ostia, pro Ingressu portus marini. Virg. 1. Æn. 404.

> Aut portum tenet, aut pleno subit ostia velo.

Idem 5. Æn. 281.
Introitus atque ostium portus. Cic. 7. Verr. 79. Quod est litus in insula Syracusis post Arethusæ fontem, propter ipsum introitum atque ostium portus, amœno sane & ab arbitris remoto loco.
Fluminis ostium. Cic. 2. Philip. 16.
Oceani. Cic. pro Lege Manil. 33.

Alta Ditis. Virg. 4. Georg. 467.
Sacra Inferni. Virg. 6. Æn. 109.
Turbida Tartareæ portæ. Sil. lib. 13. 422.
Pulverulenta. Ovid. 15. Met. 728.
Recta viarum. Lucret. lib. 4. 92.
Oppilare ostia. Lucret. lib. 6. 725.

OSTIŎLUM, i. n. dimin. [θυρίδιον] Columel. lib. 8. cap. 14. Quas singulas satis est habere quoquoversus pedes ternos, & aditus singulis firmis ostiolis munitos. Plin. lib. 19. cap. 8. Adeo ut ostiola olitoria ex his factitari cœperint. De anserum haris. V. HARA.

OSTIĀTIM, Adv. [κατὰ θύρας] Per singula ostia. Cic. 6. Verr. 53. Nos quidem quid facimus in Verre, quem in luto volutatum, totius corporis vestigiis invenimus? permagnum est in eum dicere aliquid, qui præteriens, lectica paulisper deposita, non per præstigias, sed palam per potestatem, uno imperio ostiatim totum oppidum compilarit?
Eleganter, nec sine proverbii specie, M. Tullius dixit Ostiatim pro Singulatim, sive Nominatim: ut 6. Verr. 48. Hic nolite exspectare, dum ego hoc crimen agam ostiatim: ab Æschylo Tindaritano istum pateram abstulisse, a Thrasone item Tindaritano patellam, a Nymphodoro Agrigentino turibulum, &c.
Ostiatim pulsare. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Longum est, si de ejus luxuria plura velim dicere. Quicunque ostiatim cupit noscere legat etiam Fulvium Asprianum, usque ad tædium gestorum ejus universa dicentem. H. St. Auctoris mentio omissa, vel recisa est. Sunt autem verba Vopisci in Carino cap. 17. extr.

OSTIARIUM, i. n. Tributum in singula domorum ostia imperatum: ut Columnarium, in singulas columnas. Cæs. 3. Bell. Civil. 32. Interim acerbissime imperatæ pecuniæ tota provincia exigebantur: multa præterea generatim ad avaritiam excogitabantur. In capita singula servorum ac liberorum tributum imponebatur: columnaria, ostiaria, frumentum, milites, remiges, arma, tormenta, vecturæ imperabantur. conf. Cic. 3. Fam. 8.

OSTIARIUS, i. m. [θυρωρὸς] Ostii custos. Plin. lib. 12. cap. 14. Præter hos & custodes, satellitesque & ostiarii & ministri populantur. Sen. de Const. Sap. cap. 14. Ostiarii difficultas. Idem cap. 15. Limen vacuum & ab ostiariis liberum. Vitruv. 6. 10. Cella ostiarii. conf. Suet. de Rhet. cap. 3. & Perron. cap. 28. 29. &c. apud quem Hostiarius scribitur.

OSTŎCŎPUS, i. c. [ὀστεοκόπος] Ossium dolorem sentiens. Seren. 922.
Ostocopon lento conducit mella perungi.

OSTRACIAS, sive OSTRACĪTES, æ. m. [ὀστρακίας] Gemma est Testacea durior, altera achatæ similis, nisi quod achates politura pinguescit: duriori tanta inest vis, ut aliæ gemmæ scalpantur fragmentis ejus. Ostraciti ostrea nomen & similitudinem dedere. Hæc Plin. lib. 37. cap. 10. Idem lib. 36. cap. 19. Ostracitæ similitudinem testæ habent. Usus eorum pro pumice ad lævigandam cutem.

OSTRACINA, OSTRACISMUS, V. OSTRACIUM.

OSTRACIUM, [ὀστράκιον] & OSTRACUM, [ὄστρακον] Latine Testula, & Testa dicitur, Unde Testaceum pavimentum, vulgo nunc Ostracum vocant.
Ostracium, pro Onyche. Plin. lib. 32. cap. 10. Invenio apud quosdam ostracium vocari, quod aliqui onychem vocant.

OSTRACINA, orum. n. pl. [ὀστράκινα] Suffragia Atheniensium dicebantur, quod ea in figulinis scribi solebant, ut latius est videre in dictione sequenti.

OSTRACISMUS, i. m. [ὀστρακισμὸς] Relegationis genus. Nam civitates antiquitus, quæ populari statu regebantur, eos qui super reliquos excellere videbantur, vel propter divitias, vel propter amicos, alienamve potentiam, extra civitatem relegare solebant ad tempus, sicut docet Aristoteles tertio Politicorum. Athenienses vero exsilio decennali multare consueverant potentes nimis, & excellentes gloria viros. Et hoc exsilii genus, ostracismum appellaverunt: qui repertus est, non ad castigandam improbitatem, sed ad potentiam moderandam. Ostracismus autem ab ostraco, id est calculo, sive testula, nomen sortitus est, qui in hunc modum Athenis peragebatur. Ostraca viritim in consilio dabantur, in quibus quisque nomen illius perscribebat, quem urbe cedere voluisset. Magistratus vero, qui huic negotio præerant, universos simul calculos recensebant: qui nisi sex millium numerum excessissent, nihil confectum esse judicabatur. Ubi vero ultimus numerus repertus fuisset, eum in decem annos exsilio afficiebant. Hoc ostracismo Themistocles, Cimon, & Aristides, aliique multati fuere. Hoc Latini, Testularum exsilium vocant. V. Nepot. passim, & J. Scalig. in Euseb. 94. vel Sigon. de Rep. Athen. 2. 4. vel Petit. Com in Leg. Att. p. 366.

OSTREA, æ. f. vel OSTREUM, i. n. [ὄστρεον, λεπτόστρακον] Quæ asperam, scabramque testam habet. Quamvis generaliter Ostrea quoque Conchæ dicantur. Item Quæ ex uno tantum latere testam habent, altero scopulis aut lapidibus, alteriva materiæ adhærent. Nam testæ ipsæ duriores proprie conchæ dicuntur, quales sunt cochlearum. Hæc Perottus.
Serv. Ostrea, æ. f. tantum agnoscit. Ostrea o. pl. Græca consuetudine dictum putat in 1. Georg. 207. Aliud tamen exempla docent subjecta.
Est autem, Peculiare piscis marini genus, valvis geminis durioribus instructi. Cic. 2. de Divin. 33. Ostreisque & conchyliis omnibus contingere, ut cum luna pariter crescant, pariterque decrescant. Gell. lib. 20. cap. 7. Ostreæ quum appositæ fuissent, & multæ quidem, sed inuberes, macræque essent, Luna, inquit Annianus, nunc videlicet senescit: ea re ostrea quoque sicuti alia quædam, tenuia, exuctaque sunt.
Inanes ostreæ. V. INANIS.
Peculiariter vero contra leporis marini venena & ostrea adversantur. Plin. lib. 32. cap. 6.
Grandia quæ mediis jam noctibus ostrea mordet. Juven. 6. Sat. 302.
Ostrea Circæis, Miseno oriuntur echini. Hor. 2. Serm. 4. 33.
Abstinere ostreis & murænis. V. ABSTINEO.

OSTREĀTUS, a, um. Adj. [ὀστρεώδης] pro Duro atque aspero ponitur. Plaut. Pœn. 1. 2. 186.
Itaque jam quasi ostreatum tergum ulceribus gestito.

OSTREĀRIUS, a, um. aliud Adj. ut, Ostrearius panis, quo veteres cum ostreis vesci solebant. Plin. lib. 18. cap. 11.

OSTREARIA, orum. n. pl. [ὀστρεοτροφεῖα] Ubi ostreæ vivunt & reperiuntur. Plin. lib. 9. cap. 51. Nuper compertum in ostreariis, humorem his fetificum lactis modo effluere. Macrob. 2. Saturn. 11. Sergius Orata primus ostrearia in Bajano locavit.

OSTREŌSUS, a, um. Adj. ut, Cyzicus ostreosa. Poeta Phallicus, Carm. 76.
Raptum Cyzicos ostreosa divam. Catull. Priap. 13. Terentianus Maurus p. 103. — ora
Hellespontia ceteris ostreosior oris. conf. Vinet. ad Auson. Epist. 9. 28.

OSTRĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [ὀστρεοφόρος] Quod ostrum producit. Virg. 1. Georg. 207.
Pontus & ostriferi fauces tentantur Abydi. [Hic pro Ostreifero dictum, ab Ostreis, quibus ora Ponti abundabat. V. in OSTREOSUS paulo supra. & Serv. in loc. Male ad dict. Ostrum. referebatur in Thes. Lond. & Lips.
Geræstus ostrifer, Valer. 2. Argon. 456.

OSTRUM, i. n. [ὄστρον] Muricis sive conchylii ac purpuræ liquor, succus & color, unde pro ipso Purpureo colore ponitur. Ostrum dictum, quod ea concharum marinarum testis eximatur. Hic liquor, temperatura artificis adhibita, fere purpureus fit, hoc est in violaceum tendens. Virg. 2. Georg. 506.
Ut gemma bibat, & Sarrano dormiat ostro. Idem 1. Æn. 704.
— stratoque super discumbitur ostro. i. e. Purpura: ut ait Serv.
Insignis ostro sonipes, Stragulis purpureis. Virg. 4. Æn. 134.
Coruscum. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 264.
Puerile, Toga prætexta. Stat. 5. Silv. 2. 66.
Puniceum. Senec. Medea 2.
Rubens. Lucret. lib. 2. 35.
Sanguineum. Virg. 12. Æn. 67.
Sidonium. Hor. 1. Epist. 10. 26.
Tyrium. Virg. 3. Georg. 17.
Fulgent ductores decori ostro. Virg. 5. Æn. 133.
Fulget Pœnis ostris purpura. Propert. lib. 4. 3. 51.
Instrati ostro alipedes. Virg. 7. Æn. 277.
Laboratæ vestes superbo. Virg. 1. Æn. 643.
Nitet lectus Iliaco ostro. Senec. Med. 10.
Perfusæ vestes ostro. Virg. 5. Æn. 111.
Reponit illum celso in ostro. Valer. 3. Argon. 319.
Rigentes vestes ostroque auroque. Virg. 11. Æn. 72.
Velare humeros ostro. Virg. 7. Æn. 814.

OSTRĪNUS, a, um. Adj. [ὄστρινος] Ostrinæ vestes dicuntur purpureæ & subrubeæ, auctore Nonio 16. 8. Turpilius, Interea aspexit virginem gestantem in capite riculam indutam ostrinam.
Colores ostrini. Propert. lib. 3. 13. 7.
Torus. Propert. lib. 1. 11. 20.
Tunica. Propert. lib. 2. 29. 26.

OSTRĪĪON, inis. f. Herba de qua Apul. cap. 28.

OSTRĪCŎLOR, ōris. Sidon. Carm. 5. 18. Ostricolor pepli textus.

OSTROGŎTHI, orum. m. pl. [Ὀστρογότθοι] dicuntur Gothi, qui Orientem versus habitant. Claud. 2. in Eutrop. 153.
— Ostrogothis colitur, mistisque Britannis
Phryx ager. conf. Sidon. 8. Epist. 9. & Carm. 2. 377.

OSTRYA, æ. vel OSTRYS, yos. f. [ὀστρύα, ὄστρυς] Arbor quæ solitaria nascitur circa saxa aquosa, similis fraxino cortice & ramis, folio piri, paulo tamen crassioribus longioribusque ac rugosis incisuris, materia dura atque firma: qua in domum illata difficiles partus fieri, mortesque miseras veterum superstitio existimavit. Plin. lib. 13. cap. 21.

OSTUM, V. HOSTUM.

O S U

OSUS, a, um. Adj. V. ODI, odisti.

OSUS, pro Usus. Mart. Capell. lib. 2. p. 28. V. Not. Grotii. [Forte OEsus. Nam Osus est pro Ausus.

O S Y

OSYMANDIS, vel OSYMANDYS, yos. m. [Ὀσυμάνδυς] Rex Ægypti antiquissimus, quem alii Memnona, alii Sesostrim faciunt. Diod. Sicul. 1. 49.

O T A

OTACUSTA, æ. m. [ὠτακουστής] est Emissarius, auscultator, auribus aliorum sermones captans. Apul. de Mundo p. 69. Elmenh. Cum omnia ubiquaque gererentur, ille Otacustarum relations discebat. Stewech. p. 181. Quæcunque ibi gererentur. Scribendum, Quæcunque ubique ger. vel Ubi quæque ger. si Egererentur ex mendo librarii est, & potius Undequaque particulam posceret. Ubiquaque, pro Ubicunque, vel Ubivis alibi non legi, & videtur repetitum pronomen poscere, Omnia, quæ ubiquaque &c. si Elmenh. lectione standum foret.

OTANES, is. m. [Ὀτάνης] Persa vir nobilis, unus ex his, qui cum Dario in Magum conjurarunt, apud Herodot. lib. 3. & Justin. lib. 1.

O T H

OTHO, ōnis. m. [Ὄθων] Cognomen Romanum. L. Roscius Otho tribunus plebis, legis theatralis auctor. Hor. Epod. 4. 15. Liv. Epit. 119. Tacit. 15. Ann. 32.
M. Salvius Otho, interfecto Galba invasit imperium. Vitam ejus scripsere Suet. & Plutarch.

OTHONIĀNUS, a, um. Adj. ut, Othoniani duces. Tacit. 2. Hist. 24. Othonianæ partes. Ibid. cap. 33.

OTHONNA, es. vel OTONNA, æ. f. [ὀθόννα] Herba in Syria nascitur, similis erucæ, perforatis crebro foliis, flore croci, quare quidam Anemonen vocaverunt. Plin. lib. 27. cap. 12.

OTHONE, es. f. [ὀθόνη] Linteum. Apud Homer. lib. 3. 142. Iliad. loquentem de Helena,
[illegible] h. e. Confestim autem splendidis amicta othonis. In quo loco Didymus interpres dicit, Othonas ea lino contextas esse, alii ex lana, quibus assentitur Pollux. Ego Didymo magis crediderim, quando D. Joannes cap. 19. v. 40. scribit corpus Christi obligatum fuisse othoniis, cum aromatibus: id est Linteis, ut vertunt interpretes. Ceteri autem Evangelistæ, quod othoniis dixit, Joannes,

Digitized by Google

Jnennes, Sindone dicunt, quam inter linea vestimenta posuit Pollux. Ex Beyho. V. Cæl. Rhodig. lib. 16. cap. 11. [Locum Pollucis, ubi ὀθόνην laneam facit non reperi.

OTHRYĂDES, is. m. [Ὀθρυάδης] Spartiata fuit, qui quum inter Argivos & Spartiatas convenisset, ut trecenti otrinque delecti de agro Tyreate inter se decernerent, & utri superiores exstitissent, eorum regio foret: unus hic tantum victor e Spartiatis superfuit. Quum duo, qui ex Argivis reliqui erant, fugissent, castris suorum relictis, aiunt Othryadem, spoliatis prius hostium corporibus, & ad sua castra relatis armis: deinde in tropbæo, sanguine suo, VICI, scripsisse, ac, quum puderet Spartam reverti ob socios interfectos, sibi mortem conscivisse. Auctores, Valer. lib. 3. cap. 2. ext. 4. Plutarchus in Parall. non longe a pr. & Ovid. in 2. Fast. 265. Salmas. & Freinsh. ad Flor. 2. 2. 14. conf. Barth. ad Stat. 4. Theb. 48.

OTHRYS, yos. m. [Ὄθρυς] Mons Thessaliæ, sedes olim Lapitharum. Lucan. lib. 6. 338.

Solstitiale caput nemorosus summovet Othrys.

Nivalis Othrys. Stat. 3. Theb. 319. Virg. 7. Æn. 675.
Nubilos. Stat. 1. Achil. 238.
Pinifer. Alcim. Avit. 4. 516.
Piniger. Valer. 6. Argon. 393.

OTHRŸSIUS, a, um. Adj. [Ὀθρύσιος] ut,
Hebrus Othrysius. Claud. 3. Conf. Hon. 147.
Oræ Othrysiæ. Claud. 1. in Ruffin. 176.
Pruinæ Othrysiæ. Martial. 10. 7. Idem 7. 7.

OTHUS, Gigas. V. ALOEUS.

O T I

OTIA, æ. f. Piscis est marinus, ex genere ostrearum. Plin. lib. 32. cap. ult.

OTIS, idis. f. [ὠτὶς] Avicula. Plin. lib. 10. cap. 23. Otis bubone minor est, noctuis major, auribus plumeis eminentibus, unde & nomen illi: quidam Latine Asionem vocant: imitatrix alias avis ac parasita, & quodam genere saltatrix. Ibid. cap. 22. & 29. 6.

OTIUM, vel OCIUM, i. n. prior lectio tamen præferenda secundum Muret. ad Ter. Heaut. 3. 1. extr. & Voss. 2. Inst. Orat. p. 252. [σχολή, ῥᾳστώνη, ἀπραγμοσύνη, ἡσυχία] Vacatio a labore. Cic. pro Cn. Planc. 66. Etenim M. Catonis illud, quod in principio scripsit Originum suarum, semper magnificum & præclarum putavi, clarorum virorum atque magnorum, non minus otii, quam negotii, rationem exstare oportere. Ter. Adelph. 3. 3. 65. Non hercle otium est nunc mihi auscultandi.
Otium rei. Plaut. Mil. 3. 1. 166.

— haud centesimam
Partem diei, atque, otium rei si sit, possim expromere.

Otii plurimi res. Cic. 4. Att. 16.
Otium & Labor, contraria. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Otium & Negotium, etiam contraria. V. in principio hujus dictionis, ex Cicerone exemplum, cujusmodi alia quamplurima passim occurrunt. Est autem & homœoteleuton, & antitheton. Sic Otiari & Negotiari infra.
Otium & facultas discendi. Cic. 1. de Orat. 95. Non despero fore aliquem aliquando, qui & studio acriore, quam nos sumus atque fuimus, & otio ac facultate discendi majore ac maturiore, & labore atque industria superiore, quum se ad audiendum, legendum, scribendumque majore opera dediderit, exsistat talis orator, qualem quærimus, &c.
Requies & Otium. Cic. 1. de Orat. 224. Philosophorum autem libros reservet sibi ad hujusmodi Tusculani requiem atque otium.
Fructus otii est, non contentio animi, sed relaxatio. Cic. 2. de Orat. 22.
Operis otium. Plin. lib. 11. cap. 10.
Otium ob re. Cic. 12. Att. 7. Tantumne ob re tua est otii tibi, ut etiam orationem legas?
Otium a senibus ad potandum ut habeam. Ter. Phorm. 5. 5. 4. h. e. Ut per senes potare mihi liceat.
Altum. V. ALTUS.
Blanda. Claud. 1. in Conf. Stil. 93.
Calamitosum. V. CALAMITAS.
Dementis. Plin. lib. 2. cap. 23. Id enim velle, pæne dementis otii est.
Desidiosissimum. Cic. 2. de Lege Agrar. 90.
Dia. Lucret. lib. 5. 1386.
Dilecta. Stat. 6. Theb. 111.
Discincta. Ovid. 1. Amor. 9. 41.
Dulce. Hor. Epod 1. 7.
Fecunda. V. VACUNNUS.
Gravis. Stat. 5. Theb 199.
Honestum otium & moderatum, opponitur inertiæ & desidiæ. Cic. de Clar Orat 8. Ætas nostra, perfuncta rebus amplissimis, tanquam in portum confugere deberet, non inertiæ, neque desidiæ, sed otii moderati atque honesti.
Ignava. Ovid. 1. Trist. 7. 26.
Ignobile. Virg. 4. Georg. extr.

Illo Virgilium me tempore dulcis alebat
Parthenope, studiis florentem ignobilis oti.

pro Otii. i. e. Artis poeticæ, quam otium ignobile appellavit, ne quid de se videretur arrogantes dicere. Hæc Servius. Certe poetices tale est elogium apud Ovid. lib. 4. Trist. 10. 21.

Sæpe pater dixit, studium quid inutile tentas?
Mæonides nullas ipse reliquit opes.

Vel Otium, i. e. Exercitium poeticum, quod otio, quiete, & tranquillitate gaudet. Ignobile, non quidem simpliciter, sed respectu bellicæ gloriæ, quæ Romanis visa est summa.
Iners. V. INERS.
Inertissimum & desidiosissimum. Cic. 2. de Lege Agrar. 90.
Languida. Claud. de Rapt. Proserp. 275.
Liberrima. Hor. 1. Epist. 7. 36.
Litterato otio quid dulcius? Cic. 5. Tuscul. 105.
Marcida luxu. Claud. 3. Conf. Hon. 41.
Peregrinum. Tacit. 14. Ann. 53.
Secretum. Tacit. 16. Ann. 25.
Secura. Virg. 3. Georg. 376.
Segne. Ovid. 1. de Ponte 5. 44.
Sordida otia. i. e. Carentia luxu & splendore. Martial. lib. 1. 56. ad Fronton. de voto vitæ suæ,

Sordidaque in parvis otia rebus amat.

Studiosum. Plin. 1. Epist. 22. sub finem, Laurentinum meum, hoc est, libellos & pugillares, studiosumque otium repetam.
Subitum ex nimio labore. Cels. lib. 1. cap. 3.
Tranquilla. Lucan. lib. 2. 266.
Abrumpere otium. Plin. 7. Epist. 3.
Abundans otio & studio. V. ABUNDO.
Abuti. V. ABUTOR.
Afferre otium. V. AFFERO.
Afferunt otium & solitudo languorem hominibus. Cic. 3. Offic. 1.
Affluere otio. Cic. 3. de Orat. 54. Homines otio nimio & ingeniis uberrimis affluentes.
Agere otium. V. AGO.
Amare otia. Virg. 5. Ecl. 61.
Amplecti. V. AMPLECTOR.
Collocare se in otium. V. COLLOCO.
Concedere otio sapientiam beatorum. Cic. 2. de Orat. 144.
Concelebrare per otium recta atque honesta studia. Cic. 1. de Invent. 4.
Conferre se a turba in otium & solitudinem. Cic. 2. de Orat. 143.
Confirmare otium. Cic. de Orat. 14. Diuturnitas pacis otium confirmavit.
Congelare otio. V. CONGELO.
Complecti otium. Cic. ad Attic.
Considere in otio. V. CONSIDO.
Consolari otium suum inquirendo, scribendoque aliquid. Quintil. lib. 2. cap. 18. extr.
Consumpsit otium suum in scribenda historia Philistus Syracusius. Cic. 2. de Orat. 57.
Conterere otium in. Cic. de Amicit. 104. Quid ego de studiis dicam cognoscendi semper aliquid, aut discendi, in quibus remoti ab oculis populi omne otium, tempusque contrivimus? Vetus codex legit, Omne otiosum tempus contrivimus?
Convertere se ad otium. V. CONVERTO.
Deducere rem aliquam ad otium. V. DEDUCO.
Demere otia alicui. Stat. 1. Silv. 2. 182.
Diffluentes otio Græci. Cic. 3. de Orat. 129.
Dare otium alicui rei. Tacit. 16. Ann. 25.
Dare scriptis suis otium. i. e. Seponere ad emendandum. Quintil. Tryph.
Dare insperata otia. Claud. de Bell. Getic. 261.
Dantur libera otia. Ovid. 2. de Arte Am. 729.
Ducere otia segnia, Agere vitam segnem & otiosam. Ovid. 1. de Pont. 5. 44.
Exercere otia molli cura. Sil. lib. 15. 707.
Eximere otium alicui. Hor. 4. Carm. 15. 18.
Exsultare otio. Catull. ad Lesb. 49. 14.
Exuere otium. Tacit. 11. Ann. 20.
Facere otium alicui. Virg. 1. Eclog. 5.

O Melibœe, deus nobis hæc otia fecit.

Facere consuetudinem otii. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Frui otio. Cic. 5. Fam. 21.
Habere. Cic. 10. Fam. 28. Plura scribam, si plus otii habuero.
Ab aliquo se habere. V. SUPRA, & A vel AB præpositiones.
Hebescere, & languescere in. Cic. 4. Acad. 6. Quis reprehendet otium nostrum, qui in eo non modo nosmetipsos hebescere & languere nolumus, sed etiam ut plurimis prosimus enitimur?
Inficere animum otio. V. INFICIO.
Intermittere otium, Otium abrumpere. V. INTERMITTO.
Involvere se otio. V. INVOLVO.
Ire in summum otium. Cic. 12. Fam. 18. Quod in summum otium te ire arbitrabar, & ab impendentibus magnis negotiis discedere.
Languere otio. V. LANGUEO.
Ludere otium. V. LUDO.
Marcescere otio. V. MARCEO.
Miscere otia cum. Ovid. 4. Met. 306.

Et tua cum duris venatibus otia misce.

Nancisci otium. Cic. 3. Fam. 7. Pluribus verbis ad te scribam, quum plus otii nactus ero.
Oblectare otium temporis. V. OBLECTO.
Perdidit otium reges prius & beatas urbes. Catul. 52. 15.
Permittere otium alicui. Tacit. 14. Ann. 53.
Perturbare otium. Cic. 2. Philip. Idem. 4. Acad. 15.
Ponere recte otia. Hor. 2. Serm. 7. 112. i. e. Disponere, ordinare, constituere. Porphyr.
Præstare otium. Cic. 1. Fam.
Privare otio. Cic. 4. Fam.
Procurare otia. Sil. lib. 6. 389.
Redimere otium. Cic. Q. Frat.
Referre se ad otium. Cic. 9. Fam. 9.
Secedere in otia ruta. Hor. 1. Serm. 1. 31.
Sequi otium ac tranquillitatem vitæ. Cic. pro Muren. 55.
Servare otia. Sil. lib. 11. 230.
Sum in summo otio. Cic. 7. Verr. 8. Ergo his institutis provinciæ, jam tum, quum bello fugitivorum tota Italia arderet, homo non acerrimus, nec fortissimus, Cn. Norbanus in summo otio fuit.
Si est otium tibi. Cic. in Partit. 1. Si modo tibi est otium, & si vis.
Quum est otium. Cic. 2. de Orat. 54. Horum libros & nonnullos alios, sed delectationis causa, quum est otium, legere soleo.
Suppeditare otium studio. Auctor ad Heren. lib. 1. pr. Etsi negotiis familiaribus impediti, vix satis otium studio suppeditare possumus, & id ipsum, quod datur otii, libentius in philosophia consumere consuevimus.
Tabescere otio. Cic. 2. Att. 14.
Tenere otium. Cic. 2. de Lege Agrar 102. Vos, quorum gratia in suffragiis consistit, libertas in legibus, honor in judiciis & æquitate, magistratus & res familiaris in pace, omni ratione otium tenere debetis.
Terere otia, Per negligentiam tempora consumere. Servius. Virg 4. Æn. 271.
Tribuere otium. Cic. 1. de Orat. 3.
Vendere otia. Claud. 2. in Conf. Stil. 210.
Venire in otium. Cic. 1. Att. 7. Omnem spem delectationis nostræ, quam quum in otium venerimus, habere volumus, &c.
Vivere in otio. Cic. 2. de Lege Agrar. 102. Qui propter desidiam in otio vivunt.
Usurpare otium. Tacit. 14. Ann. 55.

Otia

Otia vocat libellos suos Ovidius, quod sine labore conscripti essent, & tantum animi causa, 0. Trist. 224.

Excutiasque oculis otia nostra tuis.

Otium, Tranquillitas, pax, quies. Cic. 0. de Lege Agrar. p. Quid tam popolare, quam otium? quod ita jucundum est, ut & vos, & majores vestri, & fortissimus quisque vir, maximos labores suscipiendos putet, ut aliquando in otio possit esse, præsertim in imperio ac dignitate. Nepos 20. 3. 2. Otium toti Insulæ conciliavit. Idem 20. 0. 5. Val. Max. 1. 7. ext. 6. Justin. 6. 9. 6. Cæs. 1. Bell. Civil. 5. & 0. 36. Tacit. 15. Ann. 6. 0. & 12. 12. 1. Plura exempla supra habes.

Pacem, tranquillitatem, otium afferre. Cic. 2. de Lege Agr. 102.

Otiŏlum, i. n. dimin. Cic. 8. Fam. 3. Atque hoc eo diligentius factito, quod quum otiosus sum, plane, ubi delectem otiolum meum, non habeo. Delectem, i. e. Cum delectatione transigam.

Otiōsus, a, um. Adj. [[illegible]] Vacuus. Ter. Adelph. 0. 4. 15.

Quamvis etiam maneo otiosus hic. Plin. 1. Epist. 9. ad Fundanum, Satius est enim, ut Attilius noster eruditissime simul & facetissime dixit, otiosum esse, quam nihil agere. i. e. Quam rebus inanibus implicari. [Immo, Agendo nil proficere, ut apud Phædrum Ardeliones.

Vita otiosorum facilior, tutior, & minus aliis gravis & molesta est. Cic. 1. Offic. 70.

Ætas otiosa & quieta. Cic. de Senect. 82. Nonne melius multo fuisset, otiosam ætatem & quietam, sine ullo aut labore aut contentione, traducere?

Bos otiosus. Hor. 3. Carm. 18. 11.

Dies otiosus, pro Festo. Cic. 3. Q. frat 8. Id perficiam his supplicationum otiosis diebus. [i. e. Otio dicatis, & a negotio vacuis.

Neapolis otiosa. Hor. Epod. 5. 43.

Otium non otiosum. Cic. pro Planc. 66 Quid ego dicam de occupatis meis temporibus, cui fuerit ne otium quidem unquam otiosum?

Senectus. Cic. de Senect. 49. Si vero habet senectus aliquod tanquam pabulum studii & doctrinæ, nihil est otiosa senectute jucundius.

Valde otiosus. Cic. 12. Att. 38.

Nancisci aliquem otiosum. V. NANCISCOR.

Esse domi otiosum. Cic. de Clar. Orat. 10.

Otiosus, nihil agens, privatus. Cic. 11. Philipp. 27. Imperium Cæsari belli necessitas: fasces, Senatus dedit. otioso vero, nihil agenti, privato, obsecro te, L. Cæsar, (cum peritissimo homine mihi res est) quando imperium Senatus dedit?

Otiosi studiorum. Plin. in totius operis præf. Humili vulgo scripta sunt, agricolarum, opificum turbæ, denique studiorum otiosis. h. e. Quibus a studiis otium est, qui nullis studiis & negotiis sint occupati, ut possint his legendis impendere operam. Vel pro otiosis studiis posuit, id est pro hominibus qui in otio student, qui otiam litterarum sequuntur: sive pro Litteratis illis hominibus, qui otio abundant, quum tu sis occupatus & negotii plenus.

Otiosus, Tranquillus, securus. Ter. Adelph. 4. 1. 17.

Quin tu otiosus es: ego illius sensum pulchre calleo.

Animus otiosus. Qui nihil curat, aut timet. Ter. Andr. 5. 2. 1.

Animo jam nunc otioso esse impero. Ac si diceret, Depone curas modo.

Otiosus ab animo, Idem. Ter. Phorm. 2. 6. 26.

Otiosus a metu. Gell. lib. 2. cap. 29.

Spectatorem otiosum se præbere alicujus calamitatis. Cic. 0. Off. 26.

Reddere aliquem otiosum. Cic. 9. Fam. 05. Mathonem & Pollionem inimicos habet Fabius, quid multa? non mehercule tam perscribere possum, quam mihi gratum feceris, si otiosum Fabium reddideris.

Libertate otiosa frui. Cic. 12. Fam. 16. Audiebam quædam turbulenta, quæ scilicet cupio esse falsa: ut aliquando otiosa libertate fruamur.

Res otiosa, i. e. Tranquilla. Plaut. Truc. 1. 1. 56.

Honos otiosus & vacans. Plin. in Paneg. cap. 57. Quo nemo fungitur.

Sententiæ otiosæ, a Quintil. lib. 1. cap. 1. dicuntur, i. e. Vulgares, & nihil pulchri continentes. Idem lib 8. cap. 2. At ego otiosum sermonem dixerim, quem auditor suo ingenio non intelligit. Vel otiosum, id est qui non percipitur, utpote qui nihil in auditorum animis operetur. [Videtur hic Otiosum pro Supervacuo positum. Sic verbum otiosum Cic. in Orat. 25. ubi male Odiosum legitur.

Pecunia otiosa, dicitur Quæ domino nullum fructum affert. Plin. 10. Epist 62. Pecuniæ publicæ & exactæ sunt, & exiguntur, quæ vereor ne otiosæ jaceant. conf. Scævol. l. 63. §. 1. Dig. de Usur.

Compar. Senec. de Ira, 2. 13. Quid quiete otiosius animi, quid ira laboriosius? Idem Epist. 87. Martial. 11. 1.

Turbam non habet otiosiorem. conf. Macrob. Saturn. 7. 13.

Superl. Plin. 1. Epist. 13 ad Senecionem, Nunc otiosissimus quisque multo ante rogatus, & identidem admonitus, aut non venit: aut si venit, &c.

Otiosissimæ occupationes, Inanes, supervacuæ. Plin. 9. Epist. 123. Ac per hos dies libentissime otium meum in litteris colloco, quos alii otiosissimis occupationibus perdunt. conf. Cic. 3. Fam. 11. & 12.

Otiōse, Adv. [[illegible]] Tranquille, libere, sine impedimento. Cic. 4. de Finib. 52. Quo constituto, tum licebit otiose ista quærere. Idem 6. Verr. 33. Contemplari unumquodque otiose & considerare.

Otiose, Pedetentim, lente. Plaut. Truc 1. 1. 66.

Vostra hercle factum injuria, quæ properavistis olim
Rapere: otiose oportuit, dum ut essem incolumis vobis.

Sequi otiose. Plaut. Mil. 4. 6. 8.

Otiose inambulare. Liv. 23. 7. Idem 2. 58.

Cito & Otiose ambulare, contraria. Plaut. Pseud. 4. 2. 14.

Placide & otiose agere. Plaut. Pœn. 3. 1. 42.

Segniter & otiose. Liv. lib. 23. pag. 5. a principio, Ceterum hæc, ut in secundis rebus, segniter otioseque gesta. H. St. Exstant cap. 14. pr.

Otiose, Sine sollicitudine. Ter. Heaut. 2. 3. 101.

—ademptum tibi jam faxo omnem metum,
In aurem utramvis otiose ut dormias.

Vivere otiose cum parentibus. Cic. 3. Off. 79.

Otiose, Negligenter. Cic. de Amicit 86. De amicitia omnes ad unum idem sentiunt, & ii qui ad Remp. se contulerunt, & ii qui rerum cognitione, doctrinaque delectantur. & ii qui suum negotium gerunt otiose. Quædam exemplaria legunt Otiosi.

Vide de hoc verbo quæ notavi in verbo VACO in margine. H. St.

Otiosĭtas, ātis. f. Sidon. 0. Epist. 20. Otiositates trepidanter edere.

Otior, [[illegible]] āri. In otio & quiete esse. Cic. 3. Off. 58. Canius Eques Romanus, nec infacetus, & satis litteratus, quum se Syracusas otiandi, (ut ipse dicere solebat) non negotiandi causa contulisset, dictabat se hortulos aliquos velle emere, &c.

Domesticus otior. Hor. 1. Serm 6. 128.

Otiātus, a, um. Partic. Sidon. 3. Epist. 2. Artibus instituti, lusibus otiati.

Otiābundus, a, um. Adj. Sidon. 4. Epist. 18. Multis diebus otiabundus.

O T R

Otriculum, V. OCRICULUM.

Otreus, ĕos. m. trisyll. [[illegible]] & Mygdonus, fratres fuerunt Hecubæ, filii Cissei, & patrueles Polymnestoris, teste Porphyr. in lib. 3. Iliados. Alius e Mariandynis ab Amyco interfectus de quo Val. Flacc. 4. 162. Alius in bello Colchico ab Ambeno occisus, apud eundem 6. 252

Otriades, æ. m. Patronym. Panthus Otriades. Virg. 2. Æn. 319. & 336.

O T U

Otus, i. m. [[illegible]] Noctua aurita. Gesner. V. OTIS.

Otus, [[illegible]] nomen proprium. Plin. 11. 37. V. OETUS. conf. Virg. Culic. 234.

O V

Ovalis, V. OVO, are.

Oufentina Tribus, V. TRIBUS.

Ovĭdius, i. m. cognomine Naso, patria Sulmonensis, ex equestri familia, dives, ingenio ad Poesin felicissimo, sicut ipse testatur 4. Trist. 10. 25. Nimium amatorem ingenii sui vocat Quintil 10. 1. Idem ibid. Tragœdiam Ovidii laudat his verbis, Ovidii Medea videtur mihi ostendere quantum vir ille præstare potuerit, si ingenio suo imperare, quam indulgere maluisset. Vita ejus, exsilium, atque opera notissima sunt.

Ovis, is. f. [[illegible]] a Græco [illegible], interposita v littera propter hiatum, significat Pecudem lanigeram. Cic 0. de Nat. Deor. 158. Quid enim oves aliud afferunt, nisi ut earum villis confectis atque contextis homines vestiantur?

Custos ovium Pan. Virg. 1. Georg. 17.

Custos ovium præclarus, lupus. Cic. 3. de Amicit. 07.

Fetus ovium. Virg. 2. Georg. 196.

Magistri ovium, Opiliones. Virg. 0. Ecl. 33.

Ubera bina ovis. Virg. 2. Ecl. 42.

Adasia. V. Fest. vel Lex. Pitisc. & in ipsa voce.

Apica. V. in voce

Aurata. Ovid. 6. Epist. 0. Ovis Phryxi. Idem 2. Amor. 11. 4.

Conspicuam fulvo vellere vexit ovem.

Bidens. Serv. ad 4. Æn. 57.

Colonica. V. COLONUS.

Delicula. Cato R. R. cap. 0. V. in voce.

Intonsa. V. INTONSUS.

Lanigera. Virg. 3. Æn. 660.

Mina. V. MINA.

Nigra. Virg. 4. Georg. 546.

Pascalis. V. PASCO.

Peculiaris. Varr. L. L. 4. 19. [Immo, Peculatoria. Vide Peculiaris & Peculatorius in PECUS.

Pellita. Hor. 2. Carm. 6. 10. Varr. R. R. 2. 2.

Picea, Nigra. Valer. 3. Argon. 439.

Pinguis. Virg. 6. Ecl. 5.

Placida. Ovid. 13. Met. 927.

Pusulosa. Columel. 7. 5.

Scabræ. Columel. lib. 7. cap 3. Plaut. Trin. 2. 4. 40.

Semimaris ovis viscera. Ovid. 1. Fast. 588.

Balat ovis. Auctor. Philomelæ v. 56.

Cogere oves. V. COGO.

Commisisti lupo ovem. V. LUPUS.

Condensant se in unum locum oves. V. CONDENSO.

Curat Pan oves. Virg. 0. Ecl. 33.

Dedit morti mille ovium. Hor. 2. Serm. 197.

Pascere oves. Virg. 6. Ecl. 5.

Populari miseras oves Claud. 0. in Eutrop. 400.

Sum. ut, Decori est ovibus sua lana. Ovid. 13. Met. 849.

Tondere infirmas oves. Hor. Epod. 2. 16.

Versare oves sub sidere Cancri. Virg. 10. Ecl. 68.

Æthiopum versemus oves sub sidere Cancri. h. e. Pascamus. Servius.

Ovis, m. legi, admonent Festus & Nonius 3. 153. Varro Rerum humanarum lib. 03. Ut etiam nutantibus, qui oves duos, non duas dicunt, Homerum secutos, qui ait, [illegible]. Idem, Marco Ter. Quando citatus neque respondit, neque excitatus est, ei ego unum ovem multam dico. V. Gellium lib. 11. cap. 1.

Ovīnus, a, um. Adj. [[illegible]] Quod ex ove est. ut, Pellis ovina. Cauda ovina. Seren. Sammonic. cap. 15. Usitatius vero

Ovillus, a, um. Adj. [[illegible]] dimin. ab Ovinus. Plin. lib. 17. cap. 9. Quidam etiam bubulo fimo jumentorum præferunt, ovillumque caprino. Liv. lib. 10. cap. 10. Ex suillo, ovillo, caprino grege. Pecus ovillum. Varro R. R. 2. 1. & 2.

Ovillinus, a, um Adj. Th. Priscian. de Diæt. cap. 3. Lac ovillinum. Idem cap 6. Caro ovillina.

Ovilis, e Adj. Apul. Met. 4. p. 145. Elm. Ovili stabulatione commoda. Hinc

Ovīle, is. n. [[illegible]] Locus, in quem oves sese recipiunt. Columel. lib. 7. cap. 4.

Tepidis in ovilibus agni. Ovid. 13. Met. 828.

Captat incustoditum ovile lupus. Ovid. 1. Trist. 5. 10.

Circumgemit ursus ovile. Hor. Epod. 16. 51.

Crescit ovile. Pers. 2. Sat. 49.

Mors ab ovilibus ursi. Valer. 2. Argon. 73.

Tradere ovile rapidæ lupæ. Ovid. 3. de Arte Am 8.

Ovile, locus erat in Campo Martio, sumpta similitudine ab ovium septis. Populus enim Romanus suffragia laturus, in hoc Ovili claudebatur. Liv. 06. 28. Cistis centoriæ senioribus, datum secreto in Ovili cum his colloquendi tempus. Agebatur tum de creando Consule, qui exercitum duceret contra Annibalem. Juven. 6. Sat. 527.

A Me-

Google

A Meroë portabit aquas: ut ſpargat in æde
Iſidis, antiquo quæ proxima ſurgit Ovili. Servius in illud 1. Ecl. 34.
Quamvis multa meis exiret victima ſeptis. Septa, inquit, proprie ſunt loca in Campo Martio incluſa tabulatis, in quibus ſtans populus Romanus ſuffragia ferre conſueverat. Sed quoniam hæc ſepta ſimilia ſunt ovilibus, duo hæc invicem pro ſe ponuntur, ut hoc loco ſepta pro ovilibus poſuit. Lucan lib. 2. 197. de cæde Samnitum juſſu Sullæ in Campo Martio crudeliter interfectorum,
— Latii jam ſola juventus
Concidit, & miſeræ maculavit Ovilia Romæ. Hujuſce crudelitatis Sullanæ mentionem faciens Strabo lib. 5. Ovile, τὴν δημοσίαν ἔπαυλιν, τὴν ἐν τῷ Μαρτίῳ πεδίῳ periphraſi exponit. conf. Lex. Pitiſc.

Oviarius, a, um. Adj. [προβατικός] poſſeſſiv. ab Ove. Columel. lib. 7. cap. 6. pr. Et quoniam de oviario ſatis dictum eſt, ad caprinum pecus nunc revertar. Al. Oviarico.

Oviaria, æ. f. [ποίμνη] Ovium multitudo. Varro de R. R. in prol. lib. 2. Quod eo facilius faciam, quod & ipſe pecuarias habui grandes, in Appulia oviarias, & in Reatino equarias.

Ovĭcŭla, dimin. [προβάτιον] Auctor libelli de Viris illuſtribus, cap. 43. Q. Fabius Maximus Cunctator, ut Verrucoſus a verruca in labris, ita Ovicula a clementia morum. Plutarch. in ipſius Fabii vita, Verrucoſum ſcribit dictum, quod carunculam eminentem haberet in ſuperioris labii extremitate: Oviculam, quum puer eſſet, a manſuetudine & gravitate morum. Onomaſt. vet. Ovicula, προβάτιον.

Ovilio, ōnis. m. Ovium cuſtos, qui & Opilio dicitur. Jabolenus in l. fundi. in fine. D. de fund. inſtr. legat. [Ovilio antep. produceret, ut Ovile, Opilio corripit.

O V O

Ovo, [ἰωάζω] āre. Lætari, & lætitiam voce, ſeu cantu demonſtrare. Liv lib. 1. 25. Romani ovantes ac gratulantes, Horatium accipiunt, eo majore cum gaudio, quo prope metum res fuerat. [An Quo propius?
Lætus ovat, nunc laude virum, nunc vatis honore &c. Valer. 4. Argon. 342.
Ovet collis Evandrius. Stat. 4 Silv. 1. 8.
Ovaret ſolio. i. e. Regno. Idem 1. Theb. 153.
Ovare, Triumphum minorem agere, qui his decernebatur Romæ, quorum res geſtæ majori, ſeu curuli triumpho non dignæ videbantur. V. ovatio. Cic. ad Brut. 15. Quod, ut ovanti introire Cæſari liceret decreverim.
Aſcendit ovans in Capitolium M'. Aquilius. Cic. 2. de Orat. 195.
Ovandi jus. Suet. Claud cap. 1.

Ovans, antis Partic. [εὐάζων] Virg 4. Æn. 577.
— ſola fuga nautas comitabor ovantes? Servius, Ovantes, Lætantes, abuſive. nam propria Ovatio, eſt Minor triumphus.
Feſtus, Ovantes, lætantes, ab eo clamore, quem faciunt redeuntes ex pugna victores milites, geminata o littera. V. poſt.
Ovantibus victoria obviam ibat. Liv. 27. 47.
Hortari ovantes ſocios. Virg. 11. Æn. 13.
Cædis ſucceſſu ovans. Ovid. 12 Met. 298.
Acies juvenum ovans. Virg. 5. Æn. 331.
Corvi ovantes gutture. Virg. 1. Georg. 424.
Currus ovantes. Propert. lib. 3. 9. 53.
Equi. Claud. 2. de Rapt. Proſerp. 306.
Gradu ovante ſuperabat litora. Valer. 2. Argon. 545.
Lyra ovans. Stat. 2. Silv. 2. 249.
Ora ovantia. Valer. 1. Argon. 806.
Siſtrum Valer. 4. Argon. 418.
Socii. Virg. 1. Georg. 346.
Taurus. Valer 5. Argon. 68.
Verba. Silius lib. 8. 265.
Victor. Sil. 11. 260.
Ovans triumphavit. V. Triumpho, in triumphus, & ovatio.
Ibat ovans per urbem equis quatuor invectus. Virg. 6. Æn. 589.

Ovātus, a, um. Adj. Triumphatus, victoria acquiſitus. ut Aurum ovatum. Perſ 2. Sat. 55. V. infra poſt ovum.

Ovaturus, a, um. Partic. Solin. cap. 57. Equum ovaturus inſiluit.

Ovanter, Adv. Tertull. adverſ. Valent. cap. 28. Propere & ovanter accurrit.

Ovātio, ōnis. f. [εὐασμὸς] Parvus triumphus, quem faciebant qui non in curru, ſed pedites, ovali corona redimiti Urbem intrabant. Serv. ad 4. Æn. 577. Qui enim ovationem meretur, & uno equo utitur, & a plebeis. vel ab equitibus Romanis, deducitur ad Capitolium, & de ovibus ſacrificat: unde & ovatio dicta. Qui autem triumphat, albis equis utitur quatuor, & Senatu præeunte in Capitolio de tauris ſacrificat. Gell. lib. 5 cap. 6 Prætereundum non eſt, quod ad ovationes attinet: ſuper quo diſſenſiſſe veteres ſcriptores ſcio. Partim enim ſcripſerunt, qui ovaret, introire ſolitum equo vehente, & Sabinus Maſſurius pedibus ingredi ovantes dicit, ſequentibus eos, non militibus, ſed univerſo Senatu. Idem paulo ante. Ovandi autem, ac non triumphandi cauſa eſt, quum aut bella non rite indicta, neque cum juſto hoſte geſta ſunt: aut hoſtium nomen humile, & non idoneum eſt, ut ſervorum, piratarumque: aut deditione repente facta, Impulvere (ut dici ſolet) incruentaque victoria obvenit. Cui facilitati aptam eſſe Veneris frondem crediderunt, quod non Martius, ſed quaſi Venerius quidam triumphus foret. conſ. Plutarchum in Marcello, & Lex. Pitiſc
Ovatio dicitur ab Ovo, are, quod ab Ohe, interjectione gaudentium, ut ſit Ovatio quaſi Ohatio. Vel a voce militum. V. Feſt ſupra. [Eſt autem illa vox, ut notum eſt, Io triumphe. Ohe ea Juvenal 7. 62. male huc trahunt aliqui, quum ibi potius Bacchica exclamatio ſit Evohe, vel potius Euhoe, ut ſuo loco diximus. De Ohe plane ridiculum, quum non Lætitiæ, ſed Inhibendi vim habeat. V. ſ. l.

Ovātus, ūs. m. [εὐασμὸς] Valer. 6. Argon. 28.
— hinc barbarici glomerantur ovatus. h. e. Vincentium clamores.

Ovālis, e. Adj. [εὐαστικὸς] Quod ad ovationem pertinet. Gell lib. 5. cap. 6. Ovalis corona myrtea eſt. Ea utebantur Imperatores, qui ovantes introibant Urbem. V. Plin lib 15. cap. 29.

O V U

Ovum, i. n [ᾠόν] Ea Græco eſt, interpoſita v littera, euphoniæ cauſa. Martial lib. 13. 40.

Candida ſi croceos circumfluit unda vitellos,
Heſperius ſcombri temperet ova liquor.
Album, vel Albumen ovi. V. albus, & albumen.
Candidum ovi. Plin. lib. 33. cap. 3.
Cortex, Putamen. Seren. cap. 30.
Liquor albus ovi. V. luteus.
Luteum ovi. V luteus, vel vitellus.
Putamen vel teſta ovi. Columel. 8. 5.
Cacuminata ova. V. cacumen.
Columbinum ovum. Hor. 2. Serm. 4. 56.
Cynoſura. V. ſuo loco.
Decumana. V. decumanus.
Durum ovum, molle, ſorbile. V. Sorbilis, in sorbeo.
Hypenemia Plin. 10. 16. V. ſuo loco.
Immatura. V. Concepta.
Irrita. V. Urinum ovum, poſt urina.
Pavonium, & Pavoninum V. pavo.
Præmollia. V. præmollis.
Requieta. Columel. lib. 8. cap. 5. Aptiſſima ſunt ova ad excludendum recentiſſima quæque. Poſſunt tamen etiam requieta ſupponi, dumne vetuſtiora ſint quam dierum decem.
Silentia ova, quorum pulli intus non pipiunt. Columel lib. 8. cap. 5. Poſt unum & vigeſimum diem ſilentia ova carent animalibus, eaque removenda ſunt. V. Percudunt ova pulli, infra.
Vilia. Hor. 2. Serm. 2. 45.
Urina V. ſuo loco.
Zephyria. V. ſuo loco.
Animantur ova. Colum. lib. 8. cap. 5. Diebus quibus animantur ova, & in ſpeciem volucrum conformantur.
Concipere ova. Plin. lib. 9. cap. 51.
Concepta. Columel. lib. 8 cap. 11. Vixdum concepta in alvo vitiat ova, nec ad partum ſinit perduci: quoniam immatura genitalibus locis excidunt.
Edere ova, Parere aut ponere. Columel. lib 8. cap. 3. Aut ova edantur, aut excludantur pulli.
Eniti ova. Columel. lib 8. cap. 11. Nam fere pavones, quum ad nocturnam requiem venerunt, prædictis perticis inſiſtentes, enituntur ova.
Excludunt ea ovis pullos aves. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.
Excludere ova. Columel lib. 8. cap 14. Negatur anſer aliena excludere ova, niſi ſubjecta ſua quoque habuerit.
Fovere. Columel. lib. 8. cap. 11. Non debent amplius quam terna pavonina, & ſena generis ſui fovere.
Fovere ova plumis. Ovid. 1. Faſt. 443.
Gerere ova in promptu. Columel. lib. 8. cap. 11. Sæpius digitis loca feminarum tentanda ſunt; nam in promptu gerunt ova, quibus jam partus appropinquat.
Gignunt ova piſces. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.
Incubare ovis. Columel. lib. 8. cap. 11. Neque eſt quod committatur, ut Rhodiæ aves pavoninis ovis incubent. Ibidem, Eæque novem diebus a primo lunæ incremento, novenis ovis incubent, ſintque ex his quinque pavonina, & cetera gallinacei generis.
Maturare ova. Plin lib. 9. cap. 57.
Mатureſcunt ova. Varro lib. 3. de R. R. cap. 9. Ob quam rem ova aut inæquabiliter matureſcunt, aut conſeneſcunt.
Nata. Columel. lib. 6. cap. 5. Obſervare itaque dum edant ova, & confeſtim circumire oportebit cubilia, ut quæ nata ſunt recolligantur. Sic Varro lib. 3. de R. R. cap. 9.
Parere ova. Plin. lib. 10. cap. 9.
Percudunt ova pulli. Columel. lib. 8. cap. 5. Die undevigeſimo advertat aviarius, an pulli roſtellis ova percuderint, & auſcultet ſi pipiant.
Ponere ova. Ovid. 8. Met. 258. de perdice,
Propter humum volitat; ponitque in ſepibus ova.
Rumpit hiulca ova maternus tepor. Claud. præf. 3. Conſ. Hon. 4.
Ruptum. Juven. 14. Sat. 85.
Subjicere ova, Supponere gallinæ ad fovendum. Columel. lib 8. cap. 5. Numerus ovorum, quæ ſubjiciuntur, impar obſervatur; nec ſemper idem: nam primo tempore, id eſt menſe Januario quindecim, nec unquam plura ſubjici debent. Paulo poſt, Quum deinde quis volet quam plurimos mares excludi, longiſſima quæque & acutiſſima ova ſubjiciet: & rurſus quum feminas, quam rotundiſſima.
Supponere anatum ova gallinis. Cic. 2. de Nat. Deor. 124.
Vertuntur alitum ova in pullos. Lucret. lib. 2. 926.
Vitiantur ova. Columel. lib. 8. cap. 5. Quæ cuncta remedia creduntur eſſe adverſus tonitrua, quibus vitiantur ova.
Uncta ova ſanguine. Hor Epod. 5. 19.
Ovorum inter ſe ſimilitudo. Eraſmus, Non tam ovum ovo ſimile. De rebus indiſcretæ ſimilitudinis. Cic. 4. Acad. 57. Videſne ut in proverbio ſit ovorum inter ſe ſimilitudo? Tamen hoc accepimus, Deli fuiſſe complures, (ſalvis rebus illis) qui gallinas alere permultas quæſtus cauſa ſolerent; hi quum ovum inſpexerant, quæ id gallina peperiſſet, dicere ſolebant. Neque id eſt contra nos: nam nobis ſatis eſt ova illa internoſcere. Idem proverbium refertur & a Quintiliano: uſurpatur & a Seneca in libello, quem in Claudium imperatorem luſit. Hactenus Eraſmus. Cic. 4. Acad. 54 Ut ſibi ſint & ova ovorum, & apes apium ſimillimæ?
Ovo prognatus eodem. Eraſmus, Fortaſſe ſimpliciter dictum eſt ab Hor. 2. Serm. 1. 26. — ovo prognatus eodem. quandoquidem ad fabulam reſpicit Ledæ, quæ gravida ex Jove in cygnum converſo, ovum peperit, unde gemini prognati, Caſtor & Pollux. Verum ſi quis hoc dictum deflectat ad iiſdem natos parentibus, aut ab eodem eruditos præceptore: aut ita conſimilibus ingeniis, ut eodem ovo nati videri poſſint: nihil æque fuerit proverbiale. Veluti ſi dicas, Vultus, ingenium, mores, facta, ac prorſus omnia ſic huic cum hoc conveniunt, ut jures eodem prognatos ovo.
Ab ovo uſque ad mala Hor. 1. Serm. 3. 6. V. usque præpoſitionem.
Ad ovum integram famem afferre. Cic. 9. Fam. 20. Ad ovum integram famem affero: itaque uſque ad aſſum vitulinum opera perducitur.

Ovātio, ōnis. f. [ᾠοτοκία] Tempus quo Gallinæ ova faciunt. Plin lib. 29. cap. 3. Certa luna capiendum cenſent, tanquam congruere ovationem etiam ſerpentium humani ſit arbitrii. Quædam exemplaria legunt, Operationem eam.

Google

OVĀTUS, a, um. Adj. [ᾠωτός] Quod est in similitudinem ovi factum. Plin. lib. 15. cap. 21. de Sorbis, Aliis eorum rotunditas mali, aliis turbinatio piri, aliis ovata species, ceu malorum aliquibus. [Vulgo *Ovalem figuram* vocant, inventi vocabulo.

Aurum ovatum, Ovo illitum, quoniam ovi albo antea illito, æra, ac marmora auri & argenti laminis decorarentur. Nec obstat quod Ovum habeat primam longam; pleraque enim derivativa, primitivorum naturam non servant. Pers. 2. Sat. 55.

Hinc illud subiit, auro sacras quod ovato
Perducis facies. Hoc Plin. lib. 35. cap. 1. de marmoribus loquens, innuere videtur, quum inquit, Claudii principatu inventum: Neronis vero, maculas, quæ non essent, in crustis inserendo, unitatem variare, ut ovatus esset Numidicus, ut purpura distingueretur Synnadicus. Nonnulli Ovatum aurum dici ajunt, Ovatione victoriaque quæsitum: vel Ingens, & copiosum, quantum ovationibus comparatur & acquiritur. [Intelligit Aurum coronarium, de quo in AURUM V. Nisi forte Avito scripsit.

OVĪCO, āre. Ovi albumine subigere. Plin. Valer. 1. 17. Ovo crudo ovicare.

OVĬPĂRUS, a, um. Adj. Apul. & Fulgent. V. Viviparus, in VIVO.

O X A

OXĂLIS, idis. f. [ὀξαλίς] Lapathi genus. Plin. lib. 20. cap. 21. Vulgus *Acetosam* vocat.

OXALME, es. f. [ὀξάλμη] dici potest Acida muria. Plin. lib. 23. cap. 2. Quæ nunc omnia oxalme contingunt: id sale & aceto recente efficacius est. Idem alibi Acetum salsum vocat, ut lib. 24. cap. 4. de Gallis loquens, Eædem crematæ, & aceto salso exstinctæ, menses sistunt.

O X I

OXIA, æ. f. Genus navis. Gell. lib. 10. cap. 25. al. Oria, quod vide.

OXĪÆ, [Ὀξεῖαι] Insulæ quædam parvulæ ante Leucadiam, Plin. lib. 4. cap. 12.

O X O

OXOS, i. n. [ὄξος] apud Suidam Purpura est, quæ apud Phœnices tingebatur pretiosissima. Hinc Oxobapta in l. 1. C. Quæ res alienari non poss. Quo in loco nonnulli corrigunt Dibapta, veram lectionem pervertentes. Alciatus. [Vereor ut hoc ex Suidæ verbis erui possit. V. loc.

O X U

OXUS, i. m. [Ὦξος] Asiæ fluvius, qui ortus in lacu Oxo, ut scribit Plin. 6. 16. per deserta Scythiæ, in latus Orientale Caspii maris delabitur. V. Pomp. Melam lib. 3. 5. & Strab. lib. 11.

O X Y

OXYACANTHA, æ. f. [ὀξυάκανθα] Spina est parvis foliis aculeatis per extremitates, ferens baccas rotundas, foliis ipsis araneosa lanugine obductis.

OXȲBĂPHUM, i. n. [ὀξύβαφον] Latine dicitur Acetabulum, acetarium, teste Hermolao. Gloss. Cyrill. Ὀξύβαφον, Acetabulum. Aliæ, ὀξυβάφιον.

OXȲCĔDRUS, i. f. [ὀξύκεδρος] Species cedri, ramosa, & nodis infesta. Plin. lib. 13. cap. 5.

OXȲDRĂCÆ, arum. m. pl. [Ὀξυδράκαι] Indiæ populus, apud Curt. 9. 9. & 14. Strab. lib. 15. & Pausan. lib. 1.

OXȲGĂLA, æ. f. vel OXYGALUM, i. n. [ὀξυγάλα] quasi Acetosum lac. Plin. lib. 28. cap. 9. de butyro ex caprino lacte facto, Fit & ex caprino, sed hieme calefacto lacte, æstate expresso tantum crebro jactatu in longis vasis, angusto foramine spiritum accipientibus sub ipso ore, alias præligato. Additur paulum aquæ ut acescat. Quod est maxime coactum, in summo fluitat: id exemptum addito sale, oxygala appellant. Et paulo post, Oxygala fit & alio modo, acido lacte addito in recens: quod dum acescit, utilissimum stomacho.

OXȲGĂRUM, i. n. [ὀξύγαρον] Acutum garum, hoc est garum ex aceto confectum, quod in principio mensæ apponi solebat. Martial. lib. 3. 50.

Deposui soleas, adfertur protinus ingens,
Inter lactucas, oxygarumque libet.

OXȲGŌNIUM, i. n. [ὀξυγώνιον] Figura est trianguli, quod tres habet acutos angulos. Euclid. 1. Elemen.

Item, Aculeatum genus cibi. Petron. cap. 66. In alveo circumlata sunt oxygonia. Sic Scheff. Al. Oxycominia. V. not.

OXȲLĂPĂTHUM, i. n. [ὀξυλάπαθον] Lapathum acuta habens folia. Plin. lib. 20. cap. 21. Est & alterum genus, fere oxylapathon vocant, sativo idem similius, & acutiora habet folia, ac rubriora, non nisi in palustribus nascens. Quidam tamen putant Oxylapathum dictum a saporis aciditate.

OXYLOS, i. m. [Ὄξυλος] Æmonis filius, ex Ætolia profugus, regno Elidis potitus. Strab. lib. 10. & Pausan. lib. 5.

OXYMĔLI, itis. sive OXYMEL, ellis. n. [ὀξύμελι] Acetum melle temperatum. Plin. lib. 14. cap. 17. Acetum melle temperabatur: adeo nihil intentatum in vita fuit. Oxymel hoc vocarunt, mellis x libris, aceti veteris heminis quinque, salis marini libra, aquæ pluviæ sextariis quinque, subfervefactis decies, mox elutriatis atque ita inveteratis. Idem 31. 2. & 26. 11. & Diosc 5. 14.

OXYMŌRON, [ὀξύμωρον] ut docet Budæus ex Quintiliano, est Sententia ex periculo petita: hoc est ita acute & affectate enuntiata, ut fatua videatur: ut apud Virg. 7. Æn 295.

Num capti potuere capi? Cic. 2. Verr. 21. Etiam si tacent, satis dicunt. V. ibi Ascon. & Voss. Inst. Orat. 5. 18. 7.

OXYMYRSĪNE, es. f. [ὀξυμυρσίνη] Frutex est, quem Acutam myrtum appellamus. Folia habet myrto similia, sed acutiora & rigidiora, producit baccas rufas ad cerasorum similitudinem. Plin. lib. 26. cap. 11. & Diosc. lib. 4. cap. 147.

OXYMYRSĪNUS, a, um. Adj. ut, Oleum oxymyrsinum. Plin. 23. 4.

OXȲPŎRUM, i. n. [ὀξύπορον] Oxypora sunt quæ Columel. lib. 12. cap. 57. tradit appellari Oxygara. Quoniam (inquit) quum usus exigit, aceto, garoque diluuntur. Plin. lib. 20. cap. 23. de fœniculo, Ipsum condimentis prope omnibus inseritur, oxyporis etiam aptissime. Stat. 4. Silv. 9. 36. Non sal, oxyporumve, caseusve.

Sunt & sua medicis oxypora, quasi a celeritate dicta penetrandi. Est enim remedium præsentaneum. Plin. lib. 24. cap. 8. Juniperus miscetur & antidotis oxyporis.

OXYPORŎPŌLA, æ. m. [ὀξυπορωπώλης] Qui cibos vendit aceto conditos. Plin. lib. 20. cap. 7. In eos usus & oxyporopolæ servant, addito dulci acrimentum temperantes. Ubi nunc sic legitur, Stomachi dissoluti utilissime adjuvantur in eo usu, & oxypori obolis asperitatem addito dulci, ad intinctum aceti temperantes. V. Hard. not.

OXYRRHŎDĪNUM, i. n. [ὀξυῤῥόδινον] Medicamentum liquidum, constans ex aceto & aqua rosacea, quod capitibus eorum solet adhiberi, qui phrenitide laborant. [Immo Ex Aceto & Oleo, sive unguento rhodino, quod & Rosam vocabant. V. f. l.

OXYRRHŎDON, i. n. [ὀξύῤῥοδον] Idem. Octav. Hor. 1. 7. [Hoc non uno Idem puto, sed Acetum rosaceum.

OXYRYNCHUS, sive OXYRRYNCHUS, i. m. [ὀξύρυγχος] Piscis Niliacus, a rostri acumine sic dictus. Mugil fluviatilis. Gesner. Item Oxyrynchus [Ὀξύρυγχος] Civitas Ægypti dicta ab Oxyryncho pisce, qui ibi templum habuit. Ceterum Ægyptii omnes Oxyrynchum piscem colunt. Ex Strabone lib. 17. Alii Oxyringum scribunt perperam.

OXYS, yos. f. [ὀξύς] Herba, ab acidulo sapore sic dicta, quam Officinæ Trifolium acetosum vocant, Galli Panem cuculi, *Pain de cocu*. Plin. 27. 12. Est & Junci acuti genus. Idem 21. 18. qui & composita voce Oxyschœnus.

OXYSACCHĂRUM, i. n. [ὀξυσάκχαρον] Potionis genus ex saccharo & aceto, ut Oxymel ex melle & eodem.

OXYSCHŒNOS, i. m. [ὀξύσχοινος] Acutus juncus, qui & marinus dicitur. Plin. lib. 21. cap. 18. conf. OXYS.

OXȲTŌNUM, i. n. [ὀξύτονον] Papaver agreste. Apul. de Herb. cap. 53.

OXYTONUS, a, um. Adj. [ὀξύτονος] ut Dictio oxytonos, acutum accentum habens in ultima syllaba. Apud Grammat. Gr.

OXYTRIPHYLLON, i. n. [ὀξυτρίφυλλον] Herba. Plin. 21. 9.

OXYZŌMUS, a, um. Adj. [ὀξύζωμος] Acetoso jure conditus. Apic. [illegible] Th. Prisc. de Diæt. cap. 6.

O Z Æ

OZÆNA, æ. f. [ὄζαινα] Morbus, auctore Celso lib. 6. cap. 8. quo ulcera circa nares generantur, pluresve crustæ, & odorem fœdum habet, cui malo vix potest succurri. Lind. habet, Circa os sunt. Nomen habet ab ozæna polypo. Plin. lib. 25. cap. 13. Narium ozænas emendat aristolochia cum cypero.

Ozæna, Polypi genus. Plin. lib. 9. cap. 30. Polyporum generis ozæna dicta a gravi capitis odore, ob hoc maxime murænis eam consectantibus.

OZÆNITIS, idis. f. [ὀζαινῖτις] Herba est ex genere nardi, ad Gangem Indiæ fluvium nascens, odore virus referens, unde & nomen accepit. Plin. lib. 12. cap. 12.

OZA, es. f. [ὄζη] Fœtor oris. Cels. lib. 3. cap. 18. extr. Itaque si [illegible] tussiioni credendum est, quæ etiam immoritur, & jactationem, fervoremque quendam oris, (quem ὄζην Græci vocant) minuit. [Sed candidati codd. præferunt, Fervoremque corporis, quam ζέσιν Græci vocant, minuit. Miror vulgatam sequutum Rhod. ad Scribon. comp. 40.

O Z O

OZOLÆ, arum. pl. m. [Ὀζόλαι] Populi ex Locris, Ætoliæ oram incolentes, ad sinum Crissæum, quorum oppida enumerantur a Ptolemæo, Tolophon, Naupactus, Antirrhium, & Evanthia. V. Strab. lib. 9. & supra LOCRI.

O Z Y

OZȲMUM, i. n. [ὤκιμον] Regia herba, sive basilica, aut basilicum aliis vulgaribus vocata, fragrantissimi & vehementissimi odoris, unde nomen accepit: nempe a verbo ὄζω, quod est redoleo. V. OCYMUM.

OZȲMUM, i. n. [ὄζυμον] Genus edulii redolentis ex intestinis confecti. Pers. 4. Sat. 22.

Quum bene discincto cantaverit ozyma vernæ. Ab ὄζω, redoleo. Alii legunt Ocima sive Ocyma. V. Casaub.

Google

P

Littera muta est, nec H post se admittit, nisi in dictionibus Græcis, ut in Phaëthon. Convertitur quandoque in transferendis dictionibus Græcis P in B, ut quod apud Græcos πύξος, apud nos Buxus scribitur: quandoque in F, ut φάλκης, Falx; πήγω, Figo: quandoque φ in P, ut πορφύρα, Purpura; φοινικεος, Puniceus: aliquando in V, ut πατρωϊός, Vitricus. [Viderit de Etymis hisce & seqq. auctor Vossius.

Facile item permutantur B & P, ut βόσκω, Pasco; κάνωβος, Canopus. Neque hoc solum in vocibus e Græcia traductis, sed & in Latinis frequenter, ut a Poplicola, Publicola; a Scribo Scripsi; a Sorbeo, Sorpsi, &c. Ex Ob & Pono fit Oppono; & antique dictum Optineo pro Obtineo.

Nec respuit P commercium cum reliquorum ordinum mutis; ut λύκος, Lupus; λαγώς, Lepus; ταώς, Pavo; Adpono pro Appono, Officina pro Opificina: Et vice versa Jecur ab ἧπαρ; Lugeo a λυπέω; Studium a σπουδή, Tudo, (unde Tundo) a τύπτω, &c. Etiam Quicquid Osce dicitur Pitpit, auctore Festo: saltem in Æolismo, unde Latinitas fluxit, nihil usitatius quam mutatio P in Q. Plura videas in Voss. etiam ab hic diversa: v. g. in derivatis in initio abjicitur, ut a πῦρ, Uro.

In mediis vocibus amat complecti T, ut Aptus. Assumit in Latinis solas L, & R, ut Pluo, Precor: in Græcis etiam N, H, S, & T, ut Peripneumonia, Philosophus, Psaltes, Ptolemæus.

Admittit ante se in medio tres liquidas L, M, & R, ut Alpes, Compes, Amplus, Serpo; S item in initio, ut Aspis, Spes.

N ante P commigrat in M, ut Impono, Compono, Simplex, id est sine plica.

Et quidem cum socia hac labiali adeo conjungi amat ut inter M & T mediam se interferat, quippe quod ea sint inter se incompatibiles, ut monet Priscianus: e.g. Emo, emi, emptum; Demo, demi, demptum: Et vicissim M pro se locat ante N, ut a δάμνιον, Damnum; ab ὕπνος, Somnus; vel saltem ei accitæ locum cedit, ut sit pro Dampnum, Damnum; pro Sompnus, Somnus.

In his tamen omnibus variat & monumentorum fides & doctorum auctoritas. [Sic fere sequiori ævo scribebant, ut inter M & T, P insererent. Sed V. Cellar. Orthogr. p. 25. & p. 104.

P. in signis militaribus notabat Principum signa seu vexilla, ut H. hastatorum. V. Lex. Pitisc. in H.

P. Passus, Pater, Patria, Pecunia, Pedes, Perpetuus, Pius, Plebs, Pontifex, Potestas, Præses, Prætor, Pridie, Princeps, Provincia, Publicus, Publius, Puer, Pupillus.

P. AEL. AVG. LIB. Publius Ælius Augusti libertus.

P. C. Pactum conventum, vel Pecunia constituta.

P. D. Publice dedit, Patriciatus dignitas.

P. E. Posteria ejus, vel Publice erexit.

P. F. Publice fecit, Publii filius, Pius felix, Patri filius.

P. H. C. Publicus honor curandus.

P. I. R. Populum jure rogavit. P. IV. vel, I. Principi juventutis. P. IR. Populus, vel Publius irrogavit.

P. L. Publii libertus, Posuit libens vel lugens.

P. M. Passus mille, Patronus municipii, Plus minus, Posuit monumentum, vel merenti, [vel mærens] Pontifex Maximus, Principi militum.

P. O. Patri optimo, Pio optimo.

P. P. Pater patriæ, Pater patratus. P. P. C. vel P. C. Patres Conscripti. P. P. P. Primus pater patriæ. P. P. HISP. C. Præses provinciæ Hispaniæ Citerioris. P. P. P. P. E. S. S. S. E. V. V. V. V. V. V. V. F. F. F. F. P. P. R. Primus pater patriæ profectus est, secum salus sublata est, venit victor, validus, vincens, vires orbis vestræ, ferro, flamma, frigore, fame, pace populi Romani. [Nugæ.

P. Q. Postquam.

P. R. E. vel EX. Post reges exactos. P. R. Populus Romanus.

P. S. Pecunia sua, Posuit sibi, Publico sumptu, &c.

P. S. Plebiscitum. P. S. S. Plebiscita. P. S. Posuit sibi. P. S. F. Publice sibi fecit, Publicæ saluti fecit. P. S. F. C. Publicæ saluti faciundum curavit; vel Publico sumptu faciendum curavit.

P. T. Pecunia Treviransis. [Immo Percussum Treviris in nummis.

P. V. Pedes quinque, Pia victrix, &c.

P. X. Pedes, vel Pondô decem.

P. YPSÆ. Publius Yspæus.

P A

PA. DIG. Patriciatûs dignitas.

PA, pro Parte; & Po, pro Populo positum est in Saliari carmine. Festus.

P A B

Pabu, ônis. m. Vehiculum unius rotæ. Isidor. Gloss.

Pābŭlum, i. n. [νομή, βορά, φορβή, χιλός, χόρτασμα] a Pascendo dicitur, & proprie est, Pecudum & aliorum brutorum cibus herbaceus, paleaceus, vel stramentitius: ut ait Valla. Plin. lib. 10. cap. 24. Nec occultantur turdi, visi sæpe ibi, quo hibernum pabulum petant. Virg. 1. Æn. 477.

— priusquam
Pabula gustassent Trojæ, Xanthumque bibissent.

Dira. Stat. 12. Theb. 566.

Insueta. Virg. 1. Ecl. 50.

Non insueta graves tentabunt pabula fetas.

Læta. Lucret. lib. 2. 317.

Larga. Lucret. lib. 5. 867.

Luxuriosa. V. luxus.

Naturalia. in mascor.

Pinguia. Virg. 1. Georg. 86.

Virgea, Frondes. Virg. 3. Georg. 321.

Viridis. Quintil. lib. 2. cap. 10.

Canescunt pabula, Arescunt. Ovid. 1. Met. 212.

Pabula canescunt, cum frondibus uritur arbos.

Concipiunt terræ pabula. Virg. 1. Georg. 86.

Decerpere pabula. Ovid. 13. Met. 943.

Distendi pabulo. Quintil. lib. 2. cap. 10.

Infensare pabula. Tacit. 6. Ann. 34. Adequitare castris, infensare pabula. h. e. Infestabat pabulatores.

Metere pabula falce. Ovid. 6. Epist. 84.

Obterere. Lucan. lib. 6 82.

Petunt nocturna pabula fetæ. Senec. Hippol. v. 20.

Surgunt mollia. Ovid. 7. Met. 284.

Pabulum, sæpe pro Cibo quovis ponitur, ut

Dira pabula miseris mortalibus. Lucret. lib. 5. 942.

Triste pabulum feris. Seneca. Thyest. 8.

Legens hirundo parva pabula. Virg. 12. Æn. 475.

Digna canis pabulo: proverbium est, quod ferme idem valet ac si dicas, Vix quisquam est tam inutilis minister, quin si non amplo salario, certe victu dignus esse videatur. Quadrabit in hominem non usquequaque rejiciendum: aut in assentatorem, & ob id idoneum, qui in aulis principum versetur, ubi nullo in pretio sunt qui nesciunt adulari. Refert Suidas.

Pabulum etiam ad alia transfertur: ut, Cic. de Arusp. Resp. 5. Quid enim hanc persequar pecudem ac belluam, pabulo inimicorum meorum & glande corruptam? [Sic lego.

Amoris pabula sibi abstergere. Lucret. lib. 4. 1056.

Animorum, ingeniorumque naturale quasi quoddam pabulum consideratio contemplatioque est. Cic. 4. Acad. 127.

Studii pabulum. Cic. de Senect. 49. Si vero habet senectus aliquod tanquam pabulum studii & doctrinæ, nihil est otiosa senectute jucundius.

Dare pabula morbo. Ovid. 8. Met. 876.

Pabulāris, e. Adj. [χορτασματικός] Quod ad pabulum pertinet, seu Quod pro pabulo datur. Columel. lib. 11. cap. 2. & lib. 2. cap. 14. De lupino nihil dubito, atque etiam de pabulari vicia. Plin. lib. 18. cap. 16. Omnia hæc pabularia. conf. Pallad. 1. 6.

Pabŭlor, [νέμω, χορταγωγέω] āri. Pabulum ex agris capere manibus aut falce in pastionem jumentorum. Cæs. 8. Bell. Gall. cap. 10. Et quum pabulatum, frumentatumque longius esset proficiscendum. Idem lib. 5. cap. 17. Quum Cæsar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum, &c. conf. Liv. 6. 30. & Gell. 17. 2.

Pabulari, Pascere. Columel. lib. 7. cap. 6. Subinde quæ cedit (scilicet capella) compesci debet, ne procurrat, sed placide ac lente pabuletur.

Pabulari oleas fimo, Fimum in pabulum & nutrimentum ac fomentum dare ipsis oleis, hoc est Stercorare. Columel. lib. 5. cap. 9.

Pabulare, pro Pabulari usurparunt neoterici linguæ Latinæ depravatores, pro Pabulum ex agris capere in pastionem jumentorum & pascere. Imperator Fridericus, aut potius civitatum Italiæ leguleii. §. ultima. De pace tenenda & ejus violat. in usib. feudorum.

PABULĀTIO, ōnis. f. [χορτολογία] Ipse pabulandi actus. Cæs. 7. Bell. Gall. 17. Omnibus modis huic rei studendum, ut pabulatione & commeatu Romani probibeantur. Ibid. 1. 15.
Pabulatio, Pastus. Varr. 3. de R. R. cap. 16. Si e bono loco transtuleris; ubi idonea pabulatio non est, fugitivæ fiunt, De apibus.

PABULĀTOR, ōris. m. [χορτολόγος] Qui pabulatum vadit. Cæs. 5. Bell. Gall cap. 17. Repente ex omnibus partibus ad pabulatores advolarunt. conf. Hirt. Bell. Gall. 8. 11. Liv. 27. 43. Et 29. 2.

PABULATŌRIUS, a, um. Adj. [χορτολογικός] ut Pabulatoria corbis, In qua reponuntur pabula. Columel. lib. 6. cap. 3.

PABULŌSUS, a, um. Adj. Pabulo abundans. Solin. cap. 35. de Britannia; Ita pabulosa, ut pecuaria, nisi interdum æstate a pastibus arceantur, in periculum agat satietas.

P A C

PAC. P. R. Pace populo Romano, vel, populi Romani.

PACATUS, PACATE. V. PAX.

PACENSIS Colonia, Octavanorum colonia est, quam & Classicam fuisse appellatam refert Plin. lib. 3. cap. 4. Eam e Roma deductam esse apud nostrarem Forum Julii idem eodem loco auctor est. Forum Julii nunc *Frejus* dicimus in extrema Provincia.
Pacensis conventus. Plin. lib. 4. cap. 22.

PACHORUS, V. PACORUS.

PACHYDERMUS, [παχύδερμος] Crassipellis, fatuus, rudis: ita enim Græci, Obtusioris ingenii homines vocitare consueverunt. Cæl. Rhodig. lib. 6. Lect. Antiq. cap. 1.

PĂCHŸMĔRŌS, Adv. Παχυμερῶς, ἀδρῶς, παχέως, inquit Hesychius, i. e. Crasse, pinguiter Hinc παχυμερέστερον, i. e. Pinguius, per majores partes. Ulpian. l. 7. de Peculio in P. Scire autem non utique singulas res debet, sed παχυμερέστερον, id est pinguius, in summa quod aiunt. Pinguius donaturi succurrere debemus, quam ei, qui verum debitum persolvere compellitur. l. 49. de Re judicat. in P. conf. Gell. lib. 14. cap. 1.

PĂCHŸNUS, i. m. [Πάχυνος] Promontorium Siciliæ, Peloponnesum spectans; ab aeris crassitudine: nam παχὺ Pingue & crassum dicitur. Nunc vulgo dicitur *Cabo Pacino*, ut scribit Olivarius in Melam. Virg. 3. Æn. 429.
Præstat Trinacrii metas lustrare Pachyni. Priscianus in Periegesi.
Qui procul effusis Pachyni distenditur oris. In quo versu penultima quidem corripitur, sed cave imiteris. [Sic tamen Dion. Perieg. v. 469. Versa est Pachynos ad Austros. Ovid. 13. Met. 726.

PACHŸTIS, is. f. [παχύτης] Morbus oculorum, quoties ex humore tumescunt, crassiores densioresque apparentes. παχύτης enim Densitas, tumor, crassitudo appellatur. Cæl. lib. 7. cap. 20.

PĂCIDIĀNUS, i. m. [Πακιδιανὸς] Gladiator apud Lucilium, ut refert Cic. 4. Tusc. 48. Sed in illo genere, inquit, (de gladiatoribus loquens) sit sane Pacidianus aliquis hoc animo, ut narrat Lucilius, &c. Meminit etiam hujus ad Quintum fratrem, lib. 3. 4. conf. Non. Marcell. 4. 425.

PACIFER, PACIFICATOR, PACIFICO. V. PAX.

PACĪNUS. Unus ea nepotibus Volsinii regis, cognomento Lucolli, qui relicto Illyrico, in Italia consedit, ubi & populos Pacinates de se nominavit. Auctor Festus.

PACIS, PACISCOR, in PANGO, ĕre.

PACO, āre. V. PAX.

PACONIUS Marcus, Silani Asiæ proconsulis Legatus, a Tiberio læsæ majestatis damnatus. V. Suet Tiber. cap. 61. 43. Tacit. 3. Ann. 66.

PĂCŎRUS, i. m. [Πάκορος] Suidæ, Orodis regis Parthorum filius, ejus qui Crassum dolo circumventum interemit. Quam maculam postea Ventidius Bassus, Antonii legatus, delevit, Pacoro cum toto exercitu ad internecionem cæso. V. Paterc. 2. 78. Justin. 42. 4. 6. & 18. 17. Flor. 4. 9. Martial. 9. 36.
Scis quid in Arsacia Pacorus deliberet aula. Hor. 3. Carm. 6. 9.
Bis jam Monesea, & Pacori manus
Non auspicatos contudit impetus
Nostros. Alii scribunt Pachorus cum aspirata.

PACTIA, [Πακτία] Stephano, Insula maris Ægei, una Cycladum, candido marmore nobilis, distans a Delo XXXVIII. M. passuum. Alio nomine Paros dicitur. Auctor Plin. lib. 4. cap. 12.

PACTIAS, æ. m. [Πακτίας] Agri Ephesii mons est Mycaliæ incumbens. & ab ea ad mediterranea deflexus. Auctor Strab. lib. 14.

PACTIÆ, Plin. [Πακτίαι Ptolemæo] Oppidum est Thraciæ ad Propontidem, non procul a Cherroneso. cujus meminit Plin. lib. 4. cap. 11. Sunt item Pactiæ, Insulæ quædam in mari Lycio apud eundem Plin. lib. 5. cap. 31.

PACTILIS, V. PANGO.

PACTIS, ĭdis. [πακτὶς] Organum dichordum, quo ad psalmos canendos utebantur antiqui. Cæl. Rhodig. lib. 9. cap. 4.

PACTITIUS, V. PACISCOR.

PACTIUS, [Πάκτιος] Flumen, de quo Plin. lib. 3. cap. 22. quod, ut Strabo lib. 14. refert, ex monte Pactio ortum habet.

PACTŌLUS, i. m. [Πακτωλὸς] Fluvius Lydiæ, aureis arenis Smyrnæos irrigans agros. Juven. 14 Sat. 299.
Quod Tagus & rutila Pactolus volvit arena.
Tibique Pactolus fluat. Hor. Epod. 15. 19.
Liquores Pactoli. Propert. lib. 1. 6. 32.
Dives Pactolus rutilas despumat arenas. Claud. Conf. Prob. & Olyb. 54.
Lydius. Senec. OEdip. 5.
Rubentis Pactoli aurea stagna. Claud. 1. in Ruff. 103.
Pactoli opes, Figura proverbialis, quam in varios usus accommodare licebit, quum de summis divitiis sermo erit faciendus. Usus est Philostratus. V. Erasm.

PACTON, ōnis. m. [πάκτων] est Scaphæ genus ex virgis ita compositum, ut textile quiddam videatur. Strab. lib. 17.

PACTORUM PORTUS [Συμβόλων λιμὴν] sunt Angustiæ in Cherrhoneso, seu portus angustus, a Symbolis populis, aut pacto ibidem initu. Strab. lib. 7.

PACTUM, V. PACISCOR.

PĂCŪVIUS, i. m. [Πακούβιος] Poeta Brundusinus, Ennii sorore natus, emicuit quo tempore Scipio Numantiam delevit. Scripsit tragœdias, deinde Tarentum se recepit: decessitque nonagenarius, ut est auctor Eutropius: posuitque sibi epigramma, quod Gellius adnotavit lib. 1. cap. 24. Hic, ut Quintil. ait (10. 1. p. 912.) gravitate sententiarum, pondere verborum, auctoritate personarum clarissimus fuit, citra tamen nitorem. Pers. 1. Sat. 77.
Sunt quos Pacuviusque, & verrucosa moretur
Antiopa. Hor. 2. Epist. 1. 56. — aufert
Pacuvius docti famam senis, Attius alti. conf. Martial. 11. 91.
Pacuvius Taurus, Ædilis plebis, qui Romæ restituit Sibyllæ statuam. Plin. lib. 34. cap. 5, Equidem & Sibyllæ juxta rostra esse non miror, tres sint licet: una quam Sex. Pacuvius Taurus Ædilis plebis restituit, duæ, quas M. Messala.
Pacuvius, qui Syriam usu suam fecit, memoratur a Seneca Epist. 12. V. ibi Not. Lipsii.

PACUVIUS, a, um. Adj. ut, Pacuvia gens. V. Lex. Pitisc.

PACUVIĀNUS, a, um. possessiv. Cic. 1. de Divin. 57. Ille Pacuvianus, qui in Chryse physicus inducitur.

PACYRIS, Scythiæ Europææ fluvius in sinum Carcinitem influens. Auctor Plin. lib. 4. cap. 12. Aliis est Hypacaris, Ὑπάκαρις.

P A D

PĂDÆI, orum. m. Indiæ populi, ægrotos aut senes epulis absumere assueti. Tibull. 4. 1. 144.
Impia nec sævis celebrans convivia mensis,
Ultima vicinis Phœbo tenet arva Padæus. conf. Herodot. 3. 99.

PADES, is. f. Gallicum esse verbum ait Plin. lib. 3. cap. 16. i. e. Picea arbor a qua & Padum nomen accepisse ait.

PADUA, æ. f. Urbs a Padi vicinitate dicta, Patavium antiquis. *Padoa*, sive *Padoue*. V. PATAVIUM. Affertur ex Catullo de Cinnæ poem. Epigr. 92. 7.
At Volusi annales Paduam morientur ad ipsam. Ita vulgo leguntur, sed Jos. Scaliger & Is. Vossius hanc lectionem explodunt, quorum ille Apuam, hic Aduam substituit. V. ipsorum comment.

PĀDUS, i. m. [Πάδος] Fluvius, qui (ut Plinius lib. 3. cap. 16. scribit) a gremio Vesuli montis celsissimum in cacumen elati, finibus Ligurum Vagienniorum visendo fonte profluens, condensque sese cuniculo, & in Forovibiensium agro iterum exoriens, nulli amnium claritate inferior, a Græcis dictus Ἠριδανὸς, ac pœna Phaethontis illustratus. Augetur a Canis ortu, liquatis nivibus, agris quam navigiis torrentior. Hard. Agris quam navigiis torrentior. Metrodorus refert, quod circa fontem arbor sit multa picea, (quæ *Pades* Gallice vocetur) Padum hoc nomen accepisse.
Populifer padus. Ovid. 2. Amor. 17. 32.
Olorifer. Claud. Epist. ad Serenam, 12.
Refluens. Valer. 8. Argon. 90.
Stagnans. Lucan. lib. 4. 114.

PADANEUS, a, um. Adj. Solinus cap. 33, Pretium operæ est in longius, ne Padaneæ silvæ credantur lapidem flevisse.

PADINATES, Populi in Octava regione Italiæ. Plin. lib. 3. cap. 15.

PĂDŪSA, æ. f. [Παδοῦσα] Fluvius, quem Padi brachium Ravennamque perductum facit, Messanicum alio nomine appellatum. Plin. lib. 3. cap. 6. Claud. in Epithal. Palladii, 109.
Eridani ripas, & raucæ stagna Padusæ.
Piscosus amnis Padusæ. Virg. 11. Æn. 457.

P Æ A

PÆADROS, Regio montana Iberiæ trans Cyrum. Strab. lib 11.

PÆAN, ānis. [παιὰν] Hymnus erat in Apollinis laudem decantari solitus, sicut Dithyrambus in laudem Bacchi, ut Julius Capitolinus inquit: is non solum in aversione malorum decantabatur, sed etiam in victoria: interfecto enim Pythone, laudibus & carminibus laudatus fuit, quæ pæana dixerunt. Virg. 6. Æn. 657.
— lætumque choro pæana canentes. Abusive tamen in omni Deorum laude ponitur. Unde, Opus suum Pindarus de laudibus omnium deorum, Pæans inscripsit. Stat. 4. Theb. 157.
Herculeum pæana canunt. i. e. In honorem Herculis factum. V. Lex. Pitisc. Pæan vero a παίω medeor derivatur, quod scilicet morbis, medelam præbens, finem faceret. [Ergo a παιὼν, nam παιω est ferio] Unde &
Apollo ipse Pæan dictus est. Juven. 6. Sat. 171.
Parce precor, Pæan. Ovid. 2. de Arte Am. 1.
Dicite, io Pæan, & io bis dicite, Pæan. Auson. Epigr. [illegible]
Pone arcum, Pæan &c. Alii sic dictum volunt Apollinem ἀπὸ τοῦ παίειν, a feriendo, quod Pythonem interfecit. V. Viner. not. Auson. p. 234. conf. Fest & Capitolin. supra.
Pæanem citare, Cicero Latine reddidit, quod Græci παιανίζειν dicunt, idque ad consuetudinem phonascorum in excitandis arteriis respiciens, quæ hoc verbo explicatur. Videtur autem Pæan esse contentioris vocis, sicut Minurritio remissioris. Locus Ciceronis est lib. 1. de Orat. 251. Nam nos si facere velimus, ante condemnentur ii, quorum causas receperimus, quam toties, quoties, præscribitur, pæanem, aut minurritionem citarimus. Ex Turneb. Advers. 1. 18. V. CITO, āre, & MINURRITIO.
Pæan, pro Dimensione certis, non modo syllabis, sed syllabarum temporibus definita, pedis nomine a poetis & Rhetoribus nuncupatus. Est autem Pæan duplex, auctore Aristotele libro 3. Rhetor. ad Theodect. cap. 8. Unus in quo prima syllaba est producta, quam tres breves sequuntur, ut Δαλογενὲς: alter, qui oritur a tribus brevibus, extrema producta, ut [illegible]. Nec vero Pæan prior aliud est quam Choreus & Pyrrichius, nec posterior aliud, quam Pyrrichius & Iambus. Alii legunt Pæon, ut Hephæstion. qui quatuor Pæonis species affert. V. [illegible]

PÆAN, Nomen patris Philoctetæ. Sed melius per œ, scribetur. V. PŒAS.

PÆANTIUS, V. ibid.

PÆANTIDES, um. f. [παιαντίδες] Gemmæ sunt speciem habentes aquæ glaciatæ, quæ in Macedonia circa Tiresiæ sepulcrum inveniuntur. Prægnantes fieri & parere dicuntur, & parturientibus mederi. Eædem & Gemonides dicuntur. Auctor Plin. lib. 37. cap. 10. conf. Solin. cap. 14.

PÆDAGIA, ōrum. n. vocat Seneca ubi pueri vehebantur, Epist. 123. Omnium pædagia, inquit, oblita facie vehuntur, ne sol, ne frigus teneram cutem lædat. Sed forte legendum Pædagogia, i. e. Servi & mancipia. Nec aliter legunt codices emendati. V. infra.

PÆDAGIUM, i. n. alio nomine Logisterium, Locus est in quo milites [illegible]

censebantur, iisque stipendia numerabantur: quanquam est & diribitorium ministratorum quoque, id est locus in quo obversantur ministri, qui quoniam Græce dicuntur pædes, Pædagium Plinio in Epistolis (7. 27.) vocatur. Puer, inquit, in Pædagio mistus pluribus dormiebat. Cæl. Rhod. lib. 7. cap. 6. Sed hic quoque Pædagogio in emendatis libris exstat.

PÆDAGŌGUS, i. m. [παιδαγωγός] Pueri doctor: παῖς puer; ἀγωγός, ductor: cui ducendorum puerorum provincia datur. Cic. 2e. Att. 12. Sed & pædagogi probitas, & medici assiduitas, & tota domus in omni genere diligens, me rursus id suspicari vetat.

Negligendi non sunt pædagogi & nutrices. Cic. de Amicit. 74.

Versantur pædagogi lites ad auriculas adolescenti. Auctor ad Herenn. lib. 4. 14

Vultus pædagogi, pro Tristi & severo. Sueton. Neron. cap. 37.

Custodem cui & pædagogum dare. Sen. Epist. 11.

Pædagogus edit ad me. Corn. Gall. Eleg. 3. 27.

Quasi pædagogus agricolationis. Columel. lib. 1. cap. 1.

Discrimen a veteribus observatum inter Preceptorem & Pædagogum. Ille docebat, hic tantum deducebat reducebatque pueros in scholam, comes & custos datus. V. Burm. ad Petron. cap. 85. p. 416. & ad Quintil. 1. 16. conf. Lips. ad Sen. de Ira 2. 22.

Interdum Convicii loco usurpatur. V. Plaut. Pseud. 1. 5. 32. Suet. Galb. cap. 14. Sen. Epist. 90. Petron. cap. 94.

PÆDAGŌGA, æ. f. Hieron. ad Gaudent. Epist. 12. Sit ei magistra, comes, pædagoga, custos.

PÆDAGŌGIUM, i. n. [παιδαγωγεῖον] Locus in domicilio, in quo pueri servique commorantur, qui παῖδες vocantur. Plin. 7. Epist. 27. Puer in pædagogio mistus pluribus dormiebat. Cælius lib. 7. cap. 6. legit Pædagio. [Sed perperam. Non est autem loci nomen, sed Gregis ipsius formosorum puerorum, quos ad ministeria & voluptates luxuriosi quondam alebant, quos & Delicatos vocabant: neque opus est cum Pitisco E pædagogio substituere. Erant autem servilis generis, unde ceu novum in Nerone notavit Suet. etiam Ingenuorum pædagogia. V. quæ hic continuo seq. Non debent autem distingui significationes, quum sit ubique eadem.

Pædagogium. Hoc vocabulo turpius interdum etiam utebantur, quum eo cœtum puerorum, qui in deliciis habebantur, significarent. Suet. Neron. cap. 28. Super Ingenuorum pædagogia, & nuptarum concubinatus, Vestali virgini Rubriæ vim intulit. Quo in loco corrupte perperamque scribitur Pæagogia, & in superiore Plinii loco Pædagium. Turneb. Viri pædagogiis id damus. Plin. 33. 3. conf. Sen. Epist. 95. & 123. & de Tranquill. cap. 1. Parei Lex. Critic. p. 876. Et Lex. Pitisc.

Pædagogium, apud Jurisconsultos, Servitium atque mancipium dicitur. Ulpian. in l. Quæsitum. §. Si instructum. D. de Fundo instr. & instr. leg. Si instructum fundum legasset, ea pædagogia, quæ ibi habebat, ut quum eo venisset, præsto essent in triclinio, legato continentur. Turnebus hic, Pædagogia, puerorum cœtus, id est servitia puerilis ætatis; & hinc pueros nobilium ministros, *pages*, velut pædagogianos pueros vulgo solemus appellare. [conf. præced. not.

Pædagogium, Schola, sive ludus litterarius vulgo dicitur, sine vett. exemplo.

PÆDAGOGIANUS, a, um. Adj. ut, Pædagogiani pueri. Ammian. Marcell. 26. 17. In pædagogiani, inquit, pueri speciem purpureis opertus tegminibus. Idem 29. 18.

PÆDAGOGO, [παιδαγωγέω] āre. Fulgent. de Contin. Virg. Pædagogantis suspectio. Pacuv. apud Fest. Depulsum mamma pædagogandum accipit. V. Turneb. Advers. 13. 25.

PÆDAGOGATUS, ûs. m. Tertull. advers. Valent. cap. 13.

PÆDĔROS, ōtis. m. [παιδέρως] Genus acanthi. Plin. lib. 22. cap. 22. Diosc. lib. 3. cap. 17.

Pæderos, etiam Gemma est, quam alio nomine Opalum vocamus; al. Opallium; nonnulli etiam Sangenum; ita dicta, teste Plin. lib. 37. cap. 6. propter eximiam ejus gratiam; παιδέρως enim nobis puerorum amorem significat.

Pæderos, est & Unguenti genus, quo Demetrium uti consuevisse liniendo faciem Græci scribunt.

PÆDERASTIA, æ. f. [παιδεραστία] Amor puerorum. Detestandum crimen, olim Græcis & Romanis usitatissimum. V. Bernegg. ad Suet Cæs. cap. 2. Hinc.

PÆDĪCO, āre. Cum puero rem habere. Catull. Carm. 15. 1. & 17. & Carm. 21. 4. Martial. 11. Epigr. 7. 9. &c.

PÆDICO, ōnis. m. Qui pædicat. Martial. 6. 33. Et 12. 87.

PÆDICĀTOR, ōris. m. Idem. Suet. Cæs. cap. 49. Pædicator Cæsaris.

PÆDĪA, æ. f. [παιδεία] Eruditio, institutioque in bonis artibus, ut docet Gellius lib. 13. cap. 15.

Interdum etiam pueritiam & ipsam puerilem ætatem significat, unde exstat Xenophontis Græci nobile opus de Pædia Cyri principis. [Immo hic, non Puerilem modo ætatem ejus, sed totum curriculum educationis Cyri denotat. Cic. in Brut. 112. Cyri disciplinam convertit.

PÆDISCA, æ. f. [παιδίσκη] Est Ancilla, & Prostituta. hinc

PÆDISCIUM, i. n. [παιδισκεῖον] Prostibulum significat, & impudicarum locum. Cæl. lib. 7. cap. 3. Inde atributum efictum

PÆDISCUS, a, um. ut, Pædiscæ tibiæ, sicut & Partheniæ. Puto esse pædicas, lascivas, quæque venerem proritent. Cæl. Rhod. lib. 9. cap. 7.

PÆDOMĀTHEIS, [παιδομαθεῖς] Qui e pueris statim discunt, quibus opponuntur Opsimatheis, qui scilicet serius & jam natu grandes ad discendum accedunt. Budæus.

PÆDONŎMUS, [παιδονόμος] Ingenuorum adolescentum magister. Alex. ab Alexandr. Trajanus quoque adolescentes ad quinque millia bonæ indolis ex omni imperio selectos publice ali & parentis affectu paribus disciplinis erudiri curavit ex præcepto Lycurgi, qui ingenuis adolescentibus virum præesse voluit peritum ac vigilantem ex his, qui summi eliguntur magistratus, quem Pædonomum nuncupavit. lib. 2 cap. 25.

PÆDOTRĪBA, æ. vel PÆDOTRIBES, m. [παιδοτρίβης] Ludi litterarii præceptor, quive pueros exercet ut robustiores formosioresve evadant. Plat. in Gorg. [Immo Pædotribæ Græcis dicebantur Gymnasiorum ministri, qui sub Gymnasta constituti, ephebos, seu pueros ad certamina exercebant & erudiebant. V. Vandalii diss. 8. de Gymnasiarch. &c. cap. 6. & 7.

PÆDOTRIBIA, [παιδοτριβία] dicitur Ars exercendi puerorum corpora, unde Aristoteles lib. 8. Politic. cap. 3. & 4. præcipit adolescentes statim gymnasticæ esse tradendos.

PÆDOR, ōris. m. [αὐχμός. ῥύπος] Squalor, illuvies, sordes, & omnis immunditia seu putor in animali præsertim. Lucan. lib. 2. 73.

— longusque in carcere pædor. Cic 3. Tusc. 62. Ex hac opinione sunt illa varia & detestabilia genera lugendi, pædores: muliebria lacerationes genarum: pectoris, feminum, capitis percussiones.

Pædor a Græco deduci videtur, quod παῖδες, id est pueri, dicuntur, qui in illa puerili ætatula sordidi fere sunt, nec a sordibus sciunt abstinere. Alii a Pedum illuvie arcessunt & Pedor scribunt, obstante licet producta syllaba.

Membra horrida pædore. Lucret. lib. 6. 1267.

Longus pædor. Lucan. lib. 2. 73.

Oblitus pædore. Sen. Agam. 13.

Statius, Oblitus exhausto pædore & sanguine vultus. H. St.

Sedet pædor. Sen. Herc. OEth. 4.

PÆDIDUS, a, um. Adj. [ῥυπαρός] Pædidos (inquit Festus) Sordidos significat atque obsoletos, tractum vocabulum a Græco: quia παῖδες, id est, pueri, talis sint ætatis, ut e sordibus nesciant abstinere.

Superl. Pædidissimi servi. Petron. cap. 34. MSS. Pudissimi. al. Putidissimi.

PÆDIDŌSUS, a, um. Adj. Squalidus. V. Scalig. & Dacer. ad Fest. in Pedes. conf. Pedicosus in PES.

PÆGMA, ătis. n. V. PEGMA.

PÆGNIUM, [παίγνιον] Græca vox est, quæ nobis Ludum sonat, vel rem ludicram, aut puerilem oblectationem: unde Technopægnium ludicrum quoddam poema ab Ausonio inscriptum est.

PÆMINOSUS, V. PEMINOSUS.

PÆNE, Adv. [παραλίγον] i. e. Fere. Cic. 3. Q. frat. 1. Ille mihi secundum te & liberos nostros ita est, ut sit pæne par. Sunt qui par a Pēne scribunt, repugnantibus antiquis monumentis.

Pæne etiam amicus. Cic. 1. Fam. 4. Eo die acerbum habuimus Curionem, Bibulum multo justiorem, pæne etiam amicum.

Pæne par oratori poeta multis ornandi generibus. Cic. 1. de Orat. 70.

Pæne ille. Cic. 2. Fam. 8. Quid quæris? dum illum rideo, pæne sum factus ille.

Pæne simul tecum rapta solatia. Virg. 9. Ecl. 18.

Pæne dicam. Cic. pro Rosc. Com. 16. Si qua enim sunt privata judicia summæ existimationis, & pæne dicam capitis.

Pæne puer vario juvenca certamine vici. Ovid. 16. Epist. 359.

PÆNISSĬME, [παρολιγώτατα] superl. formavit Plaut. in Aulul. 3. 4. 7.

Condigne etiam meus me intus gallus gallinaceus,

Qui erat anui peculiaris, perdidit pænissume. i. e. Pæne nihil defuit, quin me perderet. Sunt qui Penissime superlativum esse velint a Penitus. Sed e Pæna deducit rectius Priscianus lib. 15. Plaut. Most. 3. 1. 127.

— mea consilia perturbas pænissime. Idem Aul. sæpius.

Apul. Met. 8. p. 203. Elmenh. Pænissime ibidem, quam devoverat ei, reddidit animam. conf. Sidon. 8. Epist. 3. & Voss. Etym. p. 381.

PÆNINSŬLA, æ. f. [χερσόνησος] dicta est quasi Pæne insula, Terra undique fere aquis clausa, & brevi tantum angustia, quæ dicitur Isthmus, continenti adnexa. Liv. 31. 40. Et oppidum Celetrum est aggressus in pæninsula situm.

Pæninsularum Sirmio, insularumque Ocelle. Catul. 29. 1. Scribitur & Peninsula. V. PÆNE.

PÆNULTĪMUS, a, um. Adj. Pæne ultimus, Ultimo prior. Gell. 4. 7. Auson. Ecl. de Kalendis, 13. — post quos pænultima meta November.

PÆNULA, V. PENULA.

PÆON, ōnis. m. [Παιών] Nomen viri medicæ artis peritissimi, quem Homer. lib. 5. Iliad. extr. scribit curasse Martem graviter a Diomede vulneratum: a quo Pæonia herba dicitur quam invenit. Unde &

Pro Medico generatim usurpatur nomen Pæon ab Aristophane. conf. Isidor. 17. 9. Nonnunquam & Apollini tribuitur. V. PÆAN.

PÆŌNIUS, a, um Adj. [παιώνιος] Latini tamen poetæ penult. corripiunt. ut, Cura Pæonia. Claud. de Bell. Get. 121.

Herbæ Pæoniæ. Virg. 7. Æn. 769.

In morem Pæonium. Idem 12. Æn. 401.

PÆON, ōnis. m. [παιών] Genus pedis metrici est, sive mensuræ, qua tum poetæ, tum oratores suas dictiones dimetiebantur, qui a Diomede quadruplex esse traditur, quorum primus ex longa & tribus brevibus constat. Secundus ex brevi & longa & duabus brevibus. Tertius ex duabus brevibus & longa & brevi. Quartus ex tribus brevibus & longa. Cic. 3. de Orat. 183. Probatur autem ab eodem illo (de Aristotele loquitur) maxime pæon, qui est duplex; nam aut e longa oritur, quam tres breves consequuntur: ut hæc verba, Definite, Incipite, Comprimite; aut a brevibus deinceps tribus extrema producta atque longa: sicut illa sunt, Domuerant, sonipedes; atque illi philosopho ordiri placet a superiore pæone, posteriore finire. conf. supra PÆAN. Nam promiscue usurpant. Quintil. 9. 4. & Voss. Inst. Orat. p. 435. &c.

PÆŎNICUS, a, um. [παιωνικός] Adj. ut, Genus pæonicum, inter rythmica genera, apud Mart. Capell. lib. 9. p. 329.

PÆŌNIA, æ. f. [παιωνία Diosc.] Herba a Pæone medico, qui eam invenit. Plin. lib. 25. cap. 4. Vetustissima inventu pæonia est, nomenque auctoris retinet, quam quidam pentorobon appellant, &c. conf. Apul. de Herb. cap. 64. al. Pæonion. [A Pæone deberet scribi παιωνία.

PÆŌNIA, æ. f. [Παιονία] Regio est in Europa, a Pæone Endymionis filio & Epei fratre, qui victus cursu ab Epeo (sicut inter eos convenerat) imperium victori dedit, & in Macedoniam seu Thraciam ad amnem Axium discessit. A quo Pæonia regio dicta, quæ ex regis nomine Æmathia, pars Macedoniæ: a qua Pæones populi, ut Justin. lib. 7. 1. 5. scribit. Stat. 2. Achill. 417. penultimam corripit, dicens,

Præterit & didici quo Pæones arma rotatu. Quandoque Pæonia ponitur pro Macedonia, sicut Æmathia, cujus litoris regio juxta Sithoniam Thermopontum Pallene vocatur. In hac regnasse fertur Thelegonus. V. Justin. l. c.

PÆONES, um. m. [Παίονες] Populi ad Rhodopen montem & Macedoniam maritimam habitantes. V. Dion Cass. lib. 49. & Ovid. 2. de Pont 2. 77. Nivosi Pæones. Ovid. 5. Met. 313. V. Dict. præced. Rectus est Παίων, παρὰ ἔθνος.

PÆSSA, apud Coos, Placentulæ sunt. Cæl. Rhodig. lib. 9. cap. 16.

PÆSTUM, i. n. [Παιστόν] Oppidum Lucaniæ, rosarum abundantissimum, ubi ob cæli clementiam bis in anno producebantur fructus, scilicet Maio & Septembri. Virg. 4. Georg. 119.

— biferique rosaria Pæsti. Hujus mœnia prope mare magni spatii adhuc integra videntur, latitudine & altitudine miranda. A Tuscis conditum, Posidoniam dixerunt, & ejus sinum Posidoniatem. Postea Romani, missis huc colonis ampliaverunt, ut ait Strabo. Cic. 11. Att. 7. Nunc vulgo dicitur *Pesto*, ut scribit Olivarius in Melam.

Odorati victura rosaria Pæsti. Propert. 4. 5. 59.
Tepida Pæsti rosaria. Ovid. 15. Met. 708. conf. Martial. 12. 31.

PÆSTĀNUS, a, um. Adj. [Παιστανός] Ovid. 2. de Pont. 4. 28.
Calthaque Pæstanas vincat odore rosas.
Sinus Pæstanus. Cic. 16. Att. 6.

PÆTINUS, fuit cognomen Fulviorum. De tribus hujus cognominis celebrioribus, V. Lex. Pitisc.

PÆTŎVIUM, [Παιτώβιον] Urbs Pannoniæ superioris, id est Austriæ, auctore Ptolemæo lib 2. cap. 15. Petovionem Tacitus scribit lib. 19. alii Petoviam. Vulgo *Pettaw*.

PÆTUS, vel PŒTUS, a, um. Adj. Qui obliquis oculis respicit, vel qui alterum oculum minorem habet. Plin. 11. 37. Uni animalium homini oculi depravantur, unde cognomina Strabonum & Pætorum. Hor. 1. Serm. 3. 44.
— Strabonem
Appellat pætum pater: & pullum, male parvus
Si cui filius est. Porphyrio, Strabo, qui est detortis oculis, dicitur: Pætus, leniter declinatis. Acron, Pæti proprie dicuntur, quorum huc atque illuc oculi velociter vertuntur Est igitur Pætus, Qui oculos habet tremulos, & se facillime in quemvis partem vertentes: quales plerumque sunt lascivarum oculi. V. PETUS. Hinc
Venus ipsa Pæta dicitur ab Ovid. 2. de Arte Am. 659.
Qui sint pæti oculi vix aliunde melius cognosci potest, quam ex eo, quod Veneri hi tribuantur. Vide an non alicubi apud Nasonem,
Si pæta est Veneri similis, si glauca Minervæ. Vide ubi Venus dicitur habere oculos pætos. An in Epigr. Virgilio ascriptis, de Dearum proprietatibus? H. St. Locus Ovidii est idem qui hic laudatur, sed in editione Lugd. desiderabatur. Legitur autem ibi Flava, non Glauca. Sed neutram lectionem, nec si Pæta quidem pariter, ferri posse contendit Heins. q. V. Ego τὸ Flava, vel si mavis cum Steph. Glauca non rejecerim. Est enim ex Lucret. lib. 4. v. 1154. sumptum, et reliqua, quæ ibidem apud Nasonem sequuntur.

PÆTŬLUS, a, um. Adj. dimin. apud Cic. 1. de Nat. Deor. 29 pr. Redeo ad Deos, ecquos si non tam strabones, at pætulos esse arbitramur?

PÆTUS, Æliorum fuit cognomen. Plin. 11. 37. Cic. pro Cluent. 72. Quid tu, Pæte: hoc enim sibi Stalenus cognomen ex imaginibus Æliorum delegerat, &c. conf. Lex. Pitisc.

P A G

PAGÆ, vel PEGÆ, [Πηγαί] Oppidum in plaga Locrensi famosissimum, unde Peloponnesi prosilit cervix. Plin. lib. 4. cap. 3. Hinc Pagei populi de quibus idem Plin. lib. 4. cap. 7. Meminit & Pagarum eodem loco. Pagæ vocabantur Sepulcra, quæ statuas non habebant. V. Lex. Pitisc.

PAGANA Lex, qua sancitum fuit ne mulieres in via torquerent fusos, aut illos detectos ferrent, quoniam frugum proventibus id adversari putabatur. Alex. ab Alex. Genial. Dier. lib. 4. cap. 8.

PAGANUS, V. PAGUS.

PAGASA, æ. & PĂGĂSÆ, pl. f. [Παγασαί] Thessaliæ oppidum, quod postea Demetrias dictum est, ut ait Plin. lib. 4. cap. 8. juxta quam ædificata fuit Argo navis, propter quod navis longa Argonautarum Pagasæa nuncupatur, quod Jason, qui eam ædificavit, fuit filius Æsonis, fratris Peliæ regis Thessaliæ. Hinc & Pagasiticus sinus in Thessalia est dictus. Sunt qui scribunt Pegasæ.
Pagasæ navalia. Propert. 1. 20. 17.

PAGASÆUS, a, um. Adj. [Παγασαῖος] ut. Silva Pagasæa. Ovid. 12. Met. 412.
Apollo Pagasæus. Silius lib 7.
Fontes Pagasæi calidi, quos & salem ferre scribit Plin. lib. 37. cap. 7.
Litus Pagasæum. Lucan. 6. 400.
Puppis Pagasæa, Argo navis. Valer. 8. Argon. 378. Idem, 1. 422. Ovid. Met. 7. 1.
Jamque fretum Minyæ Pagasæa puppe secabant.
Sinus Pagasæus. Mela 2. 3.

PAGĂSUS, a, um. aliud Adject. [Παγασός] Valer. 8. Argon. 451.
Si Pagasa, vel Peliacas hinc denique nubes
Cerneret.

PAGĂSICUS, a, um. Adj. [Παγασικός] ut, Pagasicus sinus. Plin. lib. 4. cap. 8. & 12. Strab. 9.

PAGIDA, sive Belus, Rivus in Phœnicia ad Carmelum promontorium vitri fertiles arenas parvo litori miscens. Ipse a palude Cendevia a radicibus Carmeli profluit. Plin. lib. 5. cap. 19.

PĂGINA, æ. f. [σελίς] Utraque pars folii. Paginæ dictæ sunt, auctore Festo, quod in libris suam quæque obtineant regionem, ut pagi: vel a Pagendo, quod in illis versus pangantur, id est figantur. Versus autem, non Carmina intelligit Festus, sed Lineas. Cic. 2. Q. frat. 2. Nam quum hanc paginam tenerem, L. Flavius Prætor des. ad me venit, homo mihi valde familiaris. Martial. Epist. præf. lib. 1. In nulla pagina Latine loqui fas sit.
Extrema pagina. Cic. in Orat. 41.
Longa atque insignis honorum. Juven. 10. Sat. 57. ubi V. Scholiast. Fastos consulares intelligit.
Profana. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 301.
Contractio paginæ. Cic. 5. Att. 4. Meam in eo parcimoniam hujus paginæ contractio significat.
Commovere totas paginas. Cic. 4. de Fin. 53. Utrum igitur tibi literam videor, an totas paginas commovere?
Complere paginam. V. COMPLEO.
Respondebo primum postremæ tuæ paginæ, quæ mihi magnæ molestiæ fuit. Cic. 6. Att. 2.
Utramque paginam facit. Plin. lib. 2. cap. 7. de fortuna, Huic omnia expensa, huic omnia feruntur accepta, & in tota ratione mortalium sola utramque paginam facit. Proverbii faciem habet illud, sumpta metaphora a codicibus rationalibus duas habentibus paginas: alteram quæ indicat quid sit datum: alteram quæ quid acceptum sit, ostendit. Itaque in rebus humanis fortuna utramque facit paginam, id est, sive quid obtigit boni, ea laudatur, quasi dederit: sive mali quid accidit, eadem incessitur, seu malorum auctor. Erasmus. conf. Scalig. Animad. in Guilandi. Comm. de Papyro p. 45.
Paginam sæpe pro Libro ponunt poetæ, ut
Lasciva. V. LASCIVUS.

Turgescit pagina bullatis nugis. Pers. 5. Sat. 20.
Pagina, in vitibus. Plin. lib. 17. cap. 22. de limitanda vite, Semper vero quintanis seminari, hoc est, ut quinto quoque palo singulæ jugo [illegible] includantur. Paginam vocat Arcas interceptas inter duo juga. Budæus.

PAGINŬLA, æ. f. [σελιδίδιον] dimin. Cic. 4. Att. 8. de Cæsare, Si vero id est, quod nescio an sit, ut non minus longas jam in codicillorum fastis futurorum Consulum paginulas habeat, quam factorum, quid illo miserius?

PAGELLA, æ. f. [σελίδιον] aliud dimin. Cic. 11. Fam. 25. Non [illegible] [illegible] tuum, altera jam pagella procedit.

PĂGINO, āre. Verbum. a Pago, finxerunt medii ævii scriptores. Unde

PAGINATUS, a, um. Partic. Paulin. Iamb. 353.
Solidoque navem paginatam robore.

PAGINĀLIS, e. Adj. Ennodius 2. 13. Paginalis, (i. e. Epistolaris) [illegible] cura. Idem 2. 86.

PĀGO, pĕpigi, pactum, [ὁμολογέω] ĕre. Pacisci significat. Auct. ad Herenn. lib. 2. 20. Pacta sunt, quæ legibus observanda sunt, hoc modo, Rem ubi pagunt, oratione pagunt. Al. Rem, ubi pagunt, orato; ni pagunt, &c. V. not. Quintil. lib. 1. cap. 6. p. 73. Burm. dicit Pepigi esse, non a Pango, sed antiquo verbo Pago, pagis, sine n, ut in lege XII Tab. Ni ita pagunt. Sueton. de Clar. Rhet. cap. 1. Et pepigerunt [illegible] bolum quanti emerent. Cic. pro Rosc. Com. 26. Dic pactionem fecisse ut absolveretur. non pepigit.
Pagere & Convenire. Auct. ad Herenn. lib. 2. 29. Ex pacto jus est, si quid inter se pepigerint, si quid inter quos convenit.
Recusare quæ pepigisti. Virg. 12. Æn. 12.
Pepigere quos motus darent. Lucret. lib 1. 1022.
Fœdera mihi pepigit Lausus. Virg. 10. Æn. 902. Idem 11. 133.
Cum hostibus pagere. Auctor de Viris illustr. cap. 43. extr. De redemptione captivorum cum hostibus pepigit. Quod pactum, cum a senatu improbaretur, &c.
Rem ducentis nummis pagere. Plaut. Bacch. 4. 8. 38. Quid fit? [illegible] ducentis philippeis nummum pepigi.
Ab eo quicum pepigit impetrare. Cic. 3. Off 92.

PĂCISCOR, pactus sum, [συντίθεμαι, σπένδομαι, ὁμολογέω, [illegible], συμφωνέω] pacisci. Pactum facere, convenire: & fere præpositioni Cum adjungitur. Cic. in Parad 6. Si quotidie fraudas, decipis, poscis, pacisceris, aufers, eripis. Plin. 6. Epist. 23. Peto, atque etiam paciscor, ut simul agat Cremutius Ruso.
Pacisci de mercibus. Suet. de Clar. Gramm. cap. 17.
Diem pacisci & constituere cum aliquo. Cic. 1. in Catil. 24. Scio pactam & constitutam esse cum Manlio diem.
Fœdus pacisci. Cic. pro Sext. 33.
Inducias aliquot dierum cum hoste. Cic. 1. Off. 33.
Millia duo pactus est. Martial. lib. 8. 17.
Præmium ab aliquo Cic. 3. Q. frat. 3. Tanta invidia sunt Consules propter suspicionem pactorum a candidatis præmiorum.
Præmium cum aliquo. Justin. lib. 2. extr. de Pausania, Proditionis præmium cum Xerxe nuptias filiæ ejus paciscitur. V. infra.
Pretium. Ovid. 8. Met. 306.
Pretium prædonibus pro capite. Cic. 3. Off. 107.
Rem aliquam alis. Senec. 1. de Clement.
Vitam pacisci ab hoste. Sallust. in Jugurth. cap. 26. pr. Adherbali suadent, uti sese & oppidum Jugurthæ tradat: tantum ab eo vitam paciscatur, i. e. Pactum faciat de vita salva.
Vitam pro laude. Virg. 5. Æn. 230. conf. Stat. 1. Theb. 319. Et Ovid. 7. Met. 307.
Pacti sunt inter se. Justin. 1. 10. 4.
Pactus dimitti. Plin. lib. 8. cap. 7. Namque unum, qui supererat, objecit elephanto: & ille, dimitti pactus si interemisset, solus in arena congressus, magno Pœnorum dolore confecit.
Paciscor cum. Cic. 5. Verr. 37. Ne quis frumentum de area tolleret, antequam cum decumano pactus esset. conf. Præmium pacisci supra.
Pacisci mercede cum aliquo ut. Liv. 25. 33.
Sestertio cum aliquo pacisci. Cic. in Sallust. 19.
Est & matrimoniorum verbum. Liv. 1. 2. Turno pacta Lavinia fuerat. Justin. 2. 15. 14. V. supra Præmium pacisci. Idem 7. 4. 7. Et Tac. 1. Ann. 55. 4. Pacta puella. V. Lex. Pitisc.
Filiam alicui. Cic. 5. Att. 21. Nec dubitat Dejotarus, cujus filio pacta est Artavasdis filia, (ex quo sciri potest) quin cum omnibus copiis [illegible]
Hæc tibi pacta est Callicli filia? i. e. ego ducam pater. h. e. Promisit ipsa tibi, sive dedit tibi fidem? Plaut. Trin. 5. 2. 59.
Inique pacisci. V. INIQUUS.

PACISCO, pro Paciscor antique. Nævius apud Nonium 7. 54.

PACISCENDUS, a, um. Partic. Ammian. 31. 12. Ut firma fierent paciscenda.

PACTUS, a, um. Partic. [ὡμολογημένος] Pacto decretus. Plaut. [illegible] 3. 3. 145.
Hinc inerunt viginti minæ bonæ, mala opera partæ:
Has tibi nos pactis legibus dare jussit. Vulgo *sub conditione dicunt.*
Meritis & voce pactus est. Ovid. 5. Met. 28.
Conjux pacta. Ovid. 14. Met. 451. conf. Virg. 10. Æn. 722. V. in [illegible] verbo.
Fides. Ovid. 3. Fast. 485.
Heu! ubi pacta fides? ubi quæ jurare solebas?
Fœdus. Virg. 4. Georg. 258. Lucret. lib. 3. 782.
Si non forte ita sunt animarum fœdera pacta.
Induciæ pactæ cum hoste. Cic. 1. Off. 33. Ut ille, cui cum triginta dierum essent cum hoste pactæ induciæ, nocte populabatur agros, &c.
Merces. Hor. 3. Carm. 3. 22.
Rem pactam habeto. Plaut. Pœn. 5. 3. 38.
Salus pacta. Justin. 8. 5. 3.
Societas pacta. Idem 20. 5. 6.
Teda pacta, Conjugium pactum. Ovid. 9. Met. 721.
Verba pacta, i. e. Concepta & legitima. Ulpian. titul. 24. ejus libri qui inscribitur, Tituli ex corpore Ulpiani, Senatusconsulto Neroniano cautum est, ut quod minus pactis verbis legatum est, perinde sit, ac si optimo jure legatum esset. Sic dixit Cic. pro Rosc. Com. 46 Non enim ex pactione verborum, quibus jusjurandum comprehenditur: sed, &c. i.e. Non ex formula. Sic & Arnob. adversus gent. lib. 7. O deorum sanctitas præpotens, quam venerator cum pactionibus adorat & formulis.

PACIS.

Digitized by Google

Pacta, æ. f. absolute pro Sponsa. Paterc. 2. 2. 3. Pactæ ejus nuptias occupaverat. V. Juret. in Symmach. p. 168. Et Hotoman. de Vet. nupt. ritu cap. 1.

Pactum, i. n. [συνθήκη, ὁμολογία, συμβόλαιον, σύμφωνον] Conventionem significat. Cic. 2. de Invent. 68. Pactum est, quod inter aliquos convenit, quod jam ita justum putatur, ut jure præstare dicatur. Al. Jure præstari. Pactum est duorum consensus atque conventio: Pollicitatio vero, offerentis solius promissum. Ulpianus, D. de pollicitationibus, l. Pactum. Idem, D. de pactis. l. 1. Pactum autem a Pactione dicitur: unde & Pacis nomen appellatum est. [Non satis constat Pactum a Paciscendo, an a Pangendo dicatur, cum significatio utriusque verbi in multis conveniat, Verisimilius tamen a Pacio Inusitato, quod est a Pago, unde & Pacio verbale, & Paciscor, arcessitum.

Pactorum quædam in rem sunt, quædam in personam. In rem sunt, quoties generaliter paciscor, ne petam. In personam, quoties ne a persona, i. e. ne a L. Titio petam. Utrum autem in rem, an in personam pactum factum sit; non minus ex verbis, quam ex mente convenientium æstimandum est. Plerumque enim (ut Pedius ait) persona pacto inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur cum quo pactum factum est. Hæc Ulpian. in l. Juris gentium. §. Pactorum D. de pactis.

Pactum conceptum in personam. Paulus in l. Si tibi decem. §. Si quis paciscatur. D. de pactis, Pactum conventum cum venditore factum, si in rem constituatur: secundum plurium sententiam emptori prodest. secundum autem Sabini sententiam, etiamsi in personam conceptum est, in emptorem valet.

Conditio atque Pactum. Cic. 2. Verr. 16. Mansit in conditione atque pacto usque ad eum finem, dum judices rejecti sunt.

Inter Pactum & Conventum differentia est. Nam Pactum est ex parte stipulantium: Conventum, quum quæ pepigerunt promissa sunt, de hisque est conventum. Hac de causa Pacta conventa, & Pacta conventaque, legimus: antecedit enim Pactum, sequitur Conventum. Seneca de Benef. lib 3. cap. 15. Nec pacta conventaque impressis signis custodirentur. Ex Turneb. Advers. 16. 5. conf. Lex. Pitisc.

Pacta conventa, stipulationes, &c. in foro cognoscenda. Cic. 2. de Orat. 100.

Pacta conventa insunt bonæ fidei judiciis. Ulpian. in l. 7. Juris gentium. §. 5 Quinimo. lib. 2. D. t. 14. de pactis.

Formula pacti. Ovid. 20. Epist. 151.

Inexorabile pactum. Stat. 1. Theb. 5.

Personale pactum. Paulus in l. Et hæredi. in princ. D. de pactis, Post mortem vero filii, nec patri proderit, nec hæredi ejus: quia personale pactum est.

Rata pactum. Cajus in l. Contra. in princ. D. de pactis, Contra juris civilis regulas pacta conventa rata non habentur.

Remotum a jure communi. Ulpian. in l. Juris gentium. §. Si paciscar. D. de pactis. Paulus in l. Si unus. §. Item ne experiar. D. eodem titul. Si pactum conventum a re privata remotum sit, non est servandum.

Sacrum. Valer. 8. Argon. 401.

Convenit pacto. V. CONVENIO.

Eliditur pactum. Paulus in l. Si unus. §. Pactus. D. de pactis, Pactum ne peteret, postea convenit ut peteret: prius pactum per posterius eliditur.

Exuere pacta. Tacit. 6 Ann. 43.

Interponere. ut, Pacta quæ postea interponuntur, solent parere exceptiones Ulpian. in l. Juris gentium. §. Quin immo. D. de pactis.

Interposito pacto convento de una re non petenda, totam obligationem submoveri. Paulus in l. Si unus. §. Si cum mihi. D. de pactis.

Ligare pacta. Propert. lib. 4. 4. 82.

Observantur ex conventu sine legibus pacta. Auctor ad Heren. lib. 2. 20.

Observanda non sunt pacta, quæ turpem causam continent. Paulus in l. Si unus. §. Pacta. D. de pactis.

Præstatur pactum. Cic. 2. de Invent. 68. V. paulo supra.

Servare pacta & promissa. Cic. 3. Off. 92. Pacta & promissa semperne servanda, quæ nec vi, nec dolo malo (ut Prætores solent dicere) facta sunt.

Servandum erit pactum conventum. Paulus in l. Sed si tantum. D. de pactis.

Stata pacto. Liv. 9. 11.

Valet pactum. Ulpian. in l. Juris gentium. §. Si paciscar. D. de pactis, Si paciscar ne judicati vel incensarum ædium agatur: hoc pactum valet.

Ex Pactu. Nepos 1. 2. 4. conf. Liv. 1. 11.

Pacta dicebantur Tributa quæ Imperatores pendebant Scythis, Bulgaris, aut Sarracenis. Paul. Diacon 23. Dominus Bulgariæ denuntiavit Imperatori, Aut tribue mihi pacta, aut demoliar Thraciam. Boleng. de Vectig. cap. 78.

Locrense pactum, Proverbium de fœdifragis dictum, cujusmodi quondam habiti Locrenses, quod fœdere prodito quod cum Peloponnesiis inierant, ad Heraclidarum partes defecerint. Erasm. ex Zenodoto.

Pacto, ablat. pro Modo aliquando ponitur. Plaut. Rod. 5. 3. 40.

> Non tacebo unquam alio pacto, nisi talento comprimor. 　h. e.

Alias. Ter. And. 1. 1. 23.

> Eo pacto & gnati vitam, & consilium meum
> Cognosces, & quid facere in hac re te velim.

Hoc denique pacto discimus. Virg. 2. Georg. 248.

Isto pacto si servi mei me metuerent. Cic. 1. Catil. 7.

Nullo pacto. V. NULLUS.

Quo pacto. Hor. 1. Epist. 17. 2.

> Quamvis Scæva satis per te tibi consulis, & scis
> Quo tandem pacto deceat majoribus uti,
> Disce docendus adhuc.

Pactio, ōnis. f. [συνθεσία, σύνθημα] Ulpian. l. 1. D. de pactis. Est autem pactio, duorum, pluriumve in idem placitum & consensus. Cic. 3. Verr. 17. Sciebam in rejiciendis judicibus nonnullos memoria nostra pactionis suspicionem non vitasse. [Hic pactionis nomine Prævaricationem designare videtur V. Ascon.

Pactio apud Orat. & Hist. est de re publica conventio inter personas publicas: Pactum, De privata inter quoslibet Wasse.

Quomodo Pactio differat a Fœdere, V. in Lex. Pitisc.

Accedere ad pactionem. V. ACCEDO.

Adire ad. V. ADEO, adis.

Agere pecuniarum pactiones. Cic. de Provinc. Consul. 9.

Conficere. V. CONFICIO.

Conflare. Cic. de Arusp. Resp. 42.

Facere. Cic. 7. Verr. 133. Has per Timarchidem pactiones sepulturæ cum vivis etiam illis esse factas? conf Suet Jul 30. Et Justin. 22. 8. 3.

Facere de tota lite. Cic. pro Rosc. Com. 40.

Facere nuptialem invitum aliquem cogere. Liv. 4. 4.

Inire pactionem. Justin. 35. 1. 5.

Interponere pactionem. Justin. 7. 6. 4. & 22. 3. 3.

Intercisæ. Cic. in Parad. 6. Qui tuas mercedum pactiones in patrociniis intercisas, &c.

Manere in pactione. Nepos 17. 2. 4.

Obligare pactionibus suorum præmiorum aliquos. Cic. Post. red. in Senat. 31.

Perturbare conditiones & pactiones bellicas. Cic. 3. Off. 108. Regulus vero non debuit conditiones, pactionesque bellicas perturbare perjurio.

Venire ad aliquam. Cic. 2. de Invent. 73. Quum omnes perituri milites essent, nisi ad pactionem venissent, utrum, &c.

Pactio, pro Formula. V. paulo ante, Verba pacta, in PACTUS. pr.

Pactiones decumanorum. V. Lex. Pitisc.

Paciōnem, antiqui dicebant, quam nunc Pactionem dicimus. unde & Pacisci adhuc, & Paceo in usu remanet. Festus. [V. in OPINIO notata.

Pactus, ûs. m. Petron. cap. 81. Unius noctis pactu omnia vendere.

Pactor, ōris. m. [ὁμολογητής] Cic. 7. Verr. 54. An fœderum interpretes, societatis pactores, religionis auctores?

Pactitius, a, um. Adj. [συνθηματικός] Vulgo *Conventionalis* dicitur. Gell. lib. 1. cap. 25. Cessatio pugnæ pactitia, induciæ dicitur.

Padoarnas, Oppidum ad mare Rubrum Troglodytici & Æthiopici sinus. Plin. lib. 6. cap. 29.

Pagrus, i. m. [φάγρος] & Phagrus, quasi φάγος, id est vorax. Piscis. Plin. lib. 32. cap. 10. Pagri fluviatilis longissimus dens capillo adalligatus. Idem lib. 9. cap. 16. Prægelidam hiemem omnes sentiunt, sed maxime qui lapidem habere in capite existimantur, ut lupi, chromes, sciænæ, pagri. Iidem & Paguri dicuntur. V. Gesner. Dicitur & Pager, vel Pagur, Ovid. Halieut 107.

Pagurus, i. m. [πάγουρος] Piscis ex genere testaceorum, aut crustatorum. Galen. lib. 3. de Aliment. facult cap. 34. Astaci, paguri, cancri, locustæ, carides, tenui testa concluduntur. Dictus est autem Pagurus, παρὰ τὸ ὄρεσι ἢ φυλάττειν τὰς παγάς, quod in altioribus fluminum locis versetur, ripisque præruptis, Meminerunt ejus Ælianus & Aristotel. lib. 4. de Animal. conf. Plin. 9. 31.

Pāgus, i. m. [κώμη] Simul positæ villæ, hoc est, rusticanæ domus in unum coagmentatæ. Nam πηγή Græce, Latine Fons dicitur: quod circa fontes hæ ponerentur: quodque omnes eadem aqua uterentur, auctore Festo. Pagi videntur in plano fuisse: hinc Paganos a Montanis distinguit Cic. pro Domo 74. ut annotat Græv. in loc.

Pagi, sunt Aptata ædificiis loca inter agros habitantibus. Isidor. Orig 15. 2.

Pagus non modo Vicum rusticanum significat, sed unius jurisdictionis Tractum, ditionem, ac agrum: quomodo hodie Helvetia tredecim habet pagos ac civitates, quæ iisdem legibus, moribus, atque institutis utuntur. Tacit de Moribus German. cap. 12. Eliguntur in iisdem conciliis & principes, qui jura per pagos vicosque reddunt. Quem locum exponens Althamerus, Inter Vicum & Pagum, inquit, hoc interest discriminis. Vicus significat villarum, id est domorum rusticanarum congeriem absque mœnibus: Pagus vero vicorum societatem, ditionem, seu agrum, qui multis vicis constat. Hæc mire illustrant Cæsarem, qui lib. 1 de Bell. Gall cap. 12. Omnem civitatem dicit Helvetiam in quatuor pagos divisam esse. Iterum lib. eod. cap. 37 Treviri autem nuntiabant, pagos centum Suevorum ad ripam Rheni consedisse, qui Rhenum transire conarentur. Rursum lib. 4. cap. 1. Suevorum gens est longe maxima, & bellicosissima Germanorum omnium: ii centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula millia armatorum, bellandi causa, suis ex finibus educunt. Hæc & plura Cæsar. Quæ sic explicat Althamerus. Dicitur Pagus ἀπὸ τῆς πηγῆς, id est a fonte: quod pagi circa fontium rivos collocarentur. Minime autem credibile est, Sueviam latissimam Germaniæ oram, tantum centum vicos habuisse: quum nullas etiam urbes habitaverint: nec junctas sedes inter se passi fuerint: sed discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus, ut fluvius placuit, coluerint, &c. Præterea quo modo ex uno vico potuissent mille homines ad bellum educi? Satis ergo indicat Cæsar, Pagum significare Hominum multitudinem, societatem ac civitatem, & Paganos esse, Fontium aut fluviorum accolas, qui unum tenent tractum & districtum. Hæc ille. Turnebus in eundem Cæsaris locum, Pagi, inquit, sunt Regiones universæ & populi alicujus partes, ut tota regio Helvetiorum, quæ a Cæsare appellatur Civitas, in quatuor partes erat distributa, quas appellat Pagos, non quod tantum pagatim incoleretur: nam & habitabatur oppidatim, quum scribat duodecim oppida in ea fuisse, & pagos ad quadringentos, sed quod universus eorum ager in quatuor partes, & tanquam præfecturas, esset divisus. Eodem modo scribit idem Cæsar Suevorum centum pagos fuisse: cum enim longe lateque in Germania regionem amplissimam haberent, latissimosque fines, in centum partes regio distributa erat. Sic ager Romanus a Numa Pompilio in pagos fuerat distributus, ut scribit Dionysius his verbis, διῄλε τὴν χώραν ἅπασαν εἰς τοὺς καλουμένους πάγους. Tractus enim quosdam & partes regionis ita vocavit, quod quidem & Plutarchus scribit, εἰς μέρη τὴν χώραν διελὼν, ἃ πάγους προσηγόρευσε. Pagis autem illis præerant pagorum magistri. Erant & Pagi, Castella quædam & munitiones juxta Romam in locis editis, quo se plebs rustica, hoste in agrum Romanum incursiones faciente, recipiebat: & in certos pagos erat contributa, ut Dionysius scribit. Cicero etiam in plebe Romana Paganos & Montanos numerat. Hæc ex Turneb. Vide etiam Glareanum in Annotationibus in Cæsarem, Salmas. in Vopisc. Saturn. cap. 8. Voss. Lex. Etym. Manut. lib. 3. Ep. 7. & Scalig. Lect. Auson. 1. 23. p. 66.

Ingentes pagi. Virg. 2. Georg. 382.

Rugosus frigore. Hor. 1. Epist. 18. 105.

Saliarius pagus. V. Fabret. de Aquæduct. diss. 3.

Succusanus pagus. V. Nardin. Rom. Vet. 3. 6.

Pagus pro Gentilitate. V. in PAGANUS.

Pagātim, [κωμηδὸν] Adv. dictum est Per singulos pagos, ea forma qua Oppida-

Oppidatim. Liv. 31. 26. Templa deûm, quæ pagatim sacrata habebant, dirui atque incendi jussit. Ibid. cap. 30. Pagatim habitantes.

PAGĀNUS, a, um. Adj. [κωμητικὸς] ut, Fercula pagana. Propert. lib. 4. 4. 76. & Ovid. 1. Fast. 670. Pagani foci.

PAGĀNUS, i. m. [κωμήτης] Rusticus, a Pago dictus est, ut Villanus a villa, qui natus in ea est. Cic. pro Domo, 74. Nullum est in hac urbe collegium: nulli pagani aut montani, quoniam plebi quoque urbanæ majores nostri conventicula, & quasi concilia quædam esse voluerunt, &c. ubi videtur certum Urbanæ plebis collegium intelligere.

Paganus, Qui miles non est. Juvenal. 16. Sat. 33.

— citius falsum producere testem
Contra paganum possis, quam vera loquentem
Contra fortunam armati.

Marcellus in l. Quædam. D. de Pœnis, Quædam delicta pagano, aut nullam, aut leviorem pœnam irrogant: militi vero graviorem. Tacit. 3. Hist. 24. 4. Vos, nisi vincitis, pagani scil. estis. Idem 2. Hist. 14. 4. Suet. Aug. cap. 27. Cum concionante se, admissa turba paganorum, apud milites subscribere quædam animadvertisset. conf. Plin. 10 Epist. 18. Veget. 2. 23. & Buchn. ad Plin. 7. Epist. 25. item Lex. Pitisc.

Hinc Pagani a veteribus Christianis dicebantur Gentiles, quod Christi milites non essent, ut quidam censent. Alii nomen ducunt a Pagis, ubi extra urbes sub Christianis principibus idola colebantur. V. Herald. in Arnob. pr. & Cellar. Cur. poster. p. 276.

Sed Pagus apud Latinos idem est ac ἔθνος apud Græcos, ut supra videre est; adeo ut Paganus & Gentilis idem plane significent. V. Salmas. in Vopisc. Saturn. cap. 8. Hinc Pagum pro Gentilitate ipsa usurpavit Prudent. περὶ στεφ. 10. 296.

Non erubescis stulte, pago dedite,
Tu tanta semper perdidisse obsonia.

Paganus, per translationem, Qui in exercitio aliquo nondum perfectus est. Persius in prœm. lib. sui, 6. — ipse semipaganus
Ad sacra vatum carmen affero nostrum.

PAGĀNICUS, a, um. Adj. [κωμητικὸς] Antoninus in l. 1. C. De testa. militis, Frater tuus miles si te specialiter de bonis, quæ in paganico habebat, hæredem fecit: bona quæ in castris reliquit, petere non potes. Differt a Castrensi. [Videtur hic Paganicum, i. n. substantive poni, ut Hosticum, & alia id genus, ubi subauditur Solum.

Feriæ paganicæ. i. e. Pagi. Varro de L. L. 5. 3.

Pila paganica, a pagis dicta, hoc est villis, quod pagani ea uterentur. Hæc grossior laxiorque & pluma plena, nec ad lusum tam agilis, ut quæ nec tam levis est, nec jactata facile resilit. De qua sic Martial. lib. 14. 45.

Hæc, quæ difficili turget paganica pluma,
Folle minus laxa est, & minus arcta pila.

Quasi dicat, Est laxior quam pila trigonalis, & arctior, firmiorque quam follis, nam Follis, tertium pilæ genus est. Vide suo loco. Ex Perotto. V. PILA.

Incredulitas paganica, Gentilis. Salvian. lib. 1. de Gubern. pr.

Impia & paganica sollicitudo. Idem lib. 1. contra Avar. p. 25.

IOVI PAGANICO. Gruter. Inscript. p. 21. n. 11.

PAGĀNITAS, ātis. f. Ritus & religio Paganorum. Salvian. de Gub. Dei, 8. p. 302. Professa jugiter plurimorum paganitas fuit. Theod. Cod. l. 15. tit. 5. de spectac. Paganitatis stolidæ errore detineri. i. e. Paganorum.

PAGANĀLIA, orum. n. pl. [κωμήτεια] Festa rusticorum. V. Ovid. 1. Fast. 669. & Varr. de L. L. 5. 3. Onomast. vet. Paganalia, κωμήτεια.

P A L

PAL. Palmensi.

PĀLA, æ. f. [ἄμισθα] Instrumentum rusticum. Pala a pangendo, g in l. mutatum quod fuit, inquit Varro lib. 4. de L. L. 31. [Elisum n rectius diceret, Pangola, Pagula, Pagla, Pala.

Pala, Instrumentum fossoris. Plaut. Pœn. 5. 2. 58.

Palas vendundas sibi & mergas datas,
Ut hortum fodiat, atque ut frumentum metat.

Plin. lib. 18. cap. 6. Juncosus ager verti pala debet, at in saxoso bidentibus.

Pala, Instrumentum, quo panis in furnum mittitur, & extrahitur. Cato R. R. cap. 11. extr. Palæ ligneæ quatuor.

Palæ, dicuntur Dorsi dextra lævaque eminentia membra. V. seq. dict.

Pala coxæ, *Le paleron* P. addidit in Latino Gallico. H. St. Pro Scapulis usurpat Cæl. Aurel. Acut. 2. 35. f. 185. & Chron. 3. 2. f. 22. Vaporationes inter scapulas, sive palas, adhibendæ.

Palæ, [πάλαι] Minores auri purgatioris massulæ, inquit Strab. lib. 3. & utique non majores selibra. Plin. lib. 34. cap. 13. Exspuitur æris pala quædam. Calligatr codices habent Palea. V. Casaub. ad Strab.

Pala, [σφενδόνη] Annuli pars plana & latior, in qua gemma inseritur. Cic. 3. Off. 9. Ibi quum palam ejus annuli ad palmam converteras, a nullo videbatur, ipse autem omnia videbat. V. Rhodig. Ant. Lect. 6. 12. & Salmas. in Vopisc. Carin. cap. 20. [Gloss. Lat. Gr. Paleta, Σφενδόνη δακτυλίου.

Pala, Ventilabrum, instrumentum quo purgantur frumenta. Tertull. de Præscript. cap. 2. Palam in manu portat ad purgandam aream suam. conf. Voss. Lex. Etymol. Barth. Advers. 11. 8. & Gloss. Lat. Gr. & Onomast. vet.

Pala, Arbor de pomorum genere, Arienen pomum (id est ei fructui nomen) ferens: ex quo pomo Indorum sapientes vivunt. De ea arbore, ac Ariene fructu, narrat Plin. lib. 12. cap. 6.

Pala battuta, sive percussa, est Mensura lignea, quæ frumento plena in altum a bajulis sublevatur, ac derepente certo ictu subducitur, ut ex alto cadens frumentum in subditellam ictu calcetur. Luc. Pætus de Pond. Rom. & Græc. 4. extr. [Sed ibi de Aridorum nostri temporis Romanorum mensuris agit, nec proinde vel in Pitisci Lexicon, vel ex eo huc pertinebat id vocabulum.

PALACRA, æ. f. quæ & PALACRANA a nonnullis appellatur, Major auri massa est. Plin. lib. 33. cap. 4. conf. PALA.

PALÆA, æ. f. [παλαιὰ] Civitas ad radices Olympi montis. Strab. lib. 14.

PALÆBYBLUS, [Παλαιβυβλος] Oppidum est in ora Syriæ Libano monti subjectum, non procul ab Adoni fluvio. Plin. lib. 5. cap. 20.

PALÆMON, ŏnis. m. [Παλαίμων] Inus & Athamantis filius, Marinus deus, Latine Portunus, vel, ut aliis placet, Portumnus, quod portubus præsit. V. Cic. 3. de Nat. Deor. 39. Ovid. 6. Fast. 547.

Quem nos Portunum, sua lingua Palæmona dicat. V. MELICERTA. & Heins. ad loc.

Inous Palæmon. Virg. 5. Æn. 823.

Naufragus. Stat. 5. Silv. 1. 180.

Palæmonis vinea. Plin. lib. 14. cap. 4.

Palæmon, alius fuit Phinei Arcadiæ regis filius.

Alius item Remmius Palæmon, Grammaticus Vicentinus, qui Romæ vixit ac docuit, principem locum inter Grammaticos tenens, sub Tiberio & Claudio principibus, tanta vir arrogantia, ut M. Varronem porcum appellaret, secum & natas & morituras litteras jactaret: nomen quoque suum in Bucolicis non temere positum, sed præsagiente Virgilio, fore quandoque omnium poetarum ac poematum Palæmonem judicem V. Ecl. 3. Luxuriæ ita indulsit, ut sæpius in die lavaretur, nec sufficeret sumptibus. Hæc & plura Suet. de Ill. Gram. cap. 23. Attigit autem ætatem Quintiliani, ut ipse testatur lib. 1. cap. 4. his verbis, Ut Aristarchus, & ætate nostra Palæmon. Hinc

Palæmonis artem pro Grammatica dixit Juven. 6. Sat. 451. conf. Voss. de Poet. Lat. p. 42.

Latinitatem musicare ex Palæmone affertur a Pontano. Vide Musicare a me in marg. ascriptum. H. St. Sed locum illum emptectæ culter amputavit.

PALÆMŎNIUS, a, um. Adj. [Παλαιμόνιος] ut, Coronæ Palæmoniæ, i. e. Isthmiacæ, quæ in Isthmiis ludis, Palæmoni a Theseo dicatis, victoribus dabantur. Claud. de Conf. Mall. Theod. 289.

Cuncta Palæmoniis manus explorata coronis
Adsit.

Coronæ autem Isthmiacæ ex pinu erant confectæ, ut auctor est Plin. lib. 15. cap. 10.

PALÆMYNDUS, [Παλαίμυνδος] Cariæ oppidum fuit eo in loco, in quo postea condita fuit Nariandus. Palæmyndi autem nomen accepit ad discrimen recentioris Myndi, quum antea etiam Myndus diceretur. Plin. lib. 5. cap. 29.

PALÆŎPHARSĀLUS, i. f. [παλαιοφάρσαλος] Antiqua Pharsalus, sive vetus urbs in regione ad Pharsalum. Frontin. Strateg. 2. 3. 22. Cn. Pompejus adversus Cæsarem Palæopharsali triplicem instruxit aciem. Scribitur & Palæphorsalus.

PALÆOPOLIS, [παλαιόπολις] Civitas vetus, Emporiensium dicta, quam primum habitasse Massilienses Strab. lib. 3. scribit. Puto eam esse, quam vulgo *Civita vecchia* apppellans Massilienses.

PALÆPĀPHUS, [Παλαίπαφος] Oppidum Cypri insulæ antiquum Veneris Paphiæ templum habens, antea Paphus dicta: verum postquam Agapenor ad sexagesimum inde stadium alteram ejusdem nominis urbem condidisset, cœpta est hæc, ad differentiam novæ urbis, Palæpaphus appellari, quasi vetusta Paphus. Strab. lib. 14.

PALÆPHĀTUS, i. m. [Παλαίφατος] interpretatur Prædictus, antiquus, fatidicus. Est etiam viri proprium, qui τῶν ἀπίστων, id est Incredibilium volumen scripsit, cujus pars tantum exstat. Fuit hic Parius patria, sive (ut alii tradunt) Prieneus. Vixit Artaxerxis tempore. De hoc plura Cæl. lib. 30. cap. 34.

De aliis hujus nominis, V. Voss. Hist. Gr. 1. 9. & 3. 395.

PALÆPHĀTIUS, a, um. Adj. [Παλαιφάτιος] ut, Palæphatia papyrus: proverbialiter dicitur de Libellis fabulosis, qui non nisi meras fabulas, resque incredibiles continent. Tractum a Palæphato Pario, sive Prieneo, qui τῶν ἀπίστων, hoc est rerum incredibilium multa conscripsit volumina. Erasm. Immo Palæphatiam papyrum Virg. in Carmine ad Messalam 88. simpliciter dixit pro Libris Palæphati, quum ait,

Docta Palæphatia testatur voce papyrus.

PALÆPŎLIS, is. f. [Παλαίπολις] Græca quondam urbs in Italia, ubi jam Neapolis, apud Liv. 8. 22.

PALÆSCAMANDER, [Παλαισκάμανδρος] Troadis fluvius, qui effecto prius lacu in Achæorum portum influit. Plin. lib. 5. cap. 30.

PALÆSCEPSIS, [Παλαισκῆψις] Civitas in Æsapi convalle, quam Rhodius fluvius præterfluit. Strab. lib. 13.

PALÆSTE, es. f. Portus Epiri, quo Cæsar classem in trajectu appulit, si lectionem Chalcideolis codicis sequimur, quem Paul. Marsus laudat, apud Cæs. 3. Civ. 6. Hinc

PALÆSTĪNUS, a, um. Adj. Lucanus lib. 5. 460.

Laxa Palæstinas undis confixit arenas.

& Deæ Palæstinæ. Ovid. 4. Fast. 236. ubi V. Burm.

PALÆSTĪNA, æ. f. [Παλαιστίνη] Provincia Syriæ, Arabiæ contermina, ut inquit Plin. lib. 5. cap. 12. Herodotus totam Syriam vocat Palæstinam. In ea quinque civitates continebantur, Gaza, Ascalon, Geth, Accaron, & Azotum. V. Pancirol. Notit. Dign. Imp. Orient. cap. 107. & 112. & dict. seqq.

PALÆSTĪNUS, a, um. Adj. [Παλαιστῖνος] ut,

Aqua Palæstina, Euphrates. Ovid. 2. Fast. 464.

Gens. Sil. lib. 3. 606.

Syrus. Tibull. lib. 1. 7. 18. V. Burm. ad superiorem Ovidii locum.

PALÆSTINI, orum. m. pl. [Παλαιστῖνοι] Incolæ regionis, qui in S. S. Philistim vocantur. Spartian. in Sever. cap. 17. pr. In itinere Palæstinis plurima jura fundavit.

PALÆSTINENSIS, e. Adj. Spartian. ibid. cap. 9. Neapolitani Palæstinenses.

PALÆSTES, æ. m. [παλαιστὴς] Luctator. ἀπὸ τοῦ παλαίειν, Luctor. Lamprid. de Alex. Sever. cap. 27. Palæstes primus fuit, in armis magnus, &c. conf. Idem cap. 30.

PALÆSTRA, æ. f. [παλαίστρα, παλαιστρικὴ] Luctatio. A πάλη, iterum, & παίω, ferio, vel ἀπὸ τοῦ πάλλειν, id est a motu urnæ: Nam ducta sorte antiqui luctabantur: vel potius ἀπὸ τῆς πάλης, id est a luctatione. Huic maxime olim dedita fuit juventus Laconica, ita, ut & virgines luctarentur Lacænæ. V. Barth ad Stat. 4. Theb. p. 980. & Hieron. Mercur. de Arte Gymn. 1. 6. conf. Turneb. Advers. 28. 46. Ter. Eun. 3. 2. 24.

— fac periculum in litteris,
Fac in palæstra, in musicis, quæ liberum
Scire æquum est adolescentem, solertem dabo.

Cic. 1. de Legib. 6. Habuitque vires agrestes atque horridas, sine nitore ac palæstra. V. APALÆSTROS.

Studio palæstræ ignava juventus. Lucan. lib. 7. 271.

Jura palæstræ. Propert. lib. 3. 14. 1.

Agrestis. Virg. 2. Georg. 531.

Catenatæ. Stat. 2. Silv. 1. 110.

Decora. Hor. 1. Carm. 10. 2.

Liquida. Claud. de Conf. Mall. Theod. 288. i. e. Quæ fit a perunctis oleo liquido. Sic &

Nitida. Ovid. 16. Fast. 149.

Olym-

Olympiaca. Lucan. lib. 4. 614. h. e. In Elide apud Jovis Olympii templum quinto quoque anno fieri solita.
Palatina. Cic. 2. Att. 4.
Putris. V. NAPHA.
Uncta. Ovid. 19. Epist. 11.
Adjuvat histrionem palæstra. Cic. in Orat. 14. Histriones enim mitti solebant ad palæstritas, ut exercitatione palæstræ, membra decentius & corpus moverent, aptiusque gestum componerent.
Exercent patrias oleo labente palæstras. Virg. 3. Æn. 281.
Habet palæstram quandam hic motus. Cic. in Orat. 228.
Ludere palæstra. Ovid. 16. Epist. 150.
Palæstra sæpissime locus exercitationis. Virg. 6. Æn. 642.

Pars in gramineis exercent membra palæstris.

Palæstram, Domum lenonis translate vocat Ter. Phorm. 3. 1. 20. Eccum a sua palæstra exit foras. i. e. Domo lenonis, ubi amator assidue exercetur, ut ait Donatus.
Palæstræ & olei esse res, Proverbiali figura dicuntur, Quæ non ad serium negotium, sed ad lusum & ostentationem adhibentur, quum in prælio majoribus opus sit viribus. Cic. 1. de Orat. 81. Nitidum quoddam genus est verborum & lætum, sed palæstræ magis & olei, quam hujus civilis turbæ ac fori. V. Erasmum in Adag.
Palæstra præterea, Decentiam illam significat, qua status, motus, flexusque corporis, ac omnes omnino habitus venustatem quandam leporemque præ se ferunt: quæ & Chironomia dicitur: quam qui non didicerunt, ii Apalæstri ab antiquis dicti sunt. Cic. in Orat. 229. Itaque qualis eorum motus, quos Apalæstrus Græci vocant: talis horum mihi videtur oratio, qui non claudunt numeris sententias. Quintil. lib. 9. cap. 4. Sicut etiam quos Palæstritas esse nolumus, tamen esse volumus eos qui dicuntur Apalæstri. Palæstre, *La grace à faire les choses*. Homo apalæstros, *Qui n'a nulle grace*. Budæus in Annotat. prior.
Palæstra, metaphorice pro Medio dicendi genere. Cic. de Clar. Orat. 37. Phalereus enim successit eis, senibus adolescens, eruditissimus ille quidem horum omnium, sed non tam armis institutus, quam palæstra. Itaque delectabat magis Athenienses, quam inflammabat. Processerat enim in solem & pulverem, non ut e militari tabernaculo, sed ut e Theophrasti doctissimi hominis umbraculis. Hic primus inflexit orationem, & eam mollem teneramque reddidit: & suavis, sicut fuit, videri maluit, quam gravis, sed suavitate ea, qua perfunderet animos, non qua perfringeret. Non tam armis, h. e. Non tam gravi & sublimi dicendi genere. V. Arma, pro sublimi dicendi genere, in ARMA. Quam palæstra, i. e. Quam temperato & medio dicendi genere: in quo, inquit Cic. in Orat. 92. multi floruerunt apud Græcos: sed Phalereus Demetrius meo judicio præstitit ceteris: cujus oratio cum sedate placideque loquitur, tum illustrant eam, quasi stellæ quædam, translata verba atque immutata. Hoc vero temperatum genus orationis cum palæstra comparatur, quia in palæstra luctantur quidem & pugnant homines, sed non ita tamen, ut adversarium magnopere possint offendere, quum sæpe nudi & oleo uncti contendant: unde poetæ Palæstras, Nitidas & Unctas vocant. Sic oratores temperati, certant illi quidem cum adversariis, sed non ita ut multum proficiant, quamvis orationem suavitatis plenam, & omnibus ornamentis perpolitam afferant. Sic etiam 1. de Legib. 6. de Cœlio Antipatro loquitur, Habuit vires agrestes ille quidem atque horridas, sine nitore ac palæstra. Et 1. de Orat. 81. Nitidum quoddam genus est verborum & lætum, sed palæstræ magis & olei, quam hujus civilis turbæ ac fori. i. e. Ludicræ magis exercitationis, quam generis hujus acrioris, quo nos utimur in concilio & judicio. Interpretari etiam fortasse possis, Palæstra, Exercitatione domestica, quæ dictioni Forensi opponitur lib. 1. de Orat. præsertim quum Palæstræ, ut docet Vitruvius infra, essent etiam Loca, ubi disputabant: & Demetrius disputator subtilis lib. 1. de Off. 3. appellatur.
Palæstra, Locus in quo disputabant. Vitruv. lib. 5. cap. 11. Nunc mihi videtur (tametsi non sint Italicæ consuetudinis) palæstrarum ædificationes tradere explicate, & quemadmodum apud Græcos constituantur, monstrare. Constituuntur autem in tribus porticibus exedræ spatiosæ, habentes sedes, in quibus Philosophi, Rhetores, reliquique qui studiis delectantur, sedentes disputare possint. Cic. 2. de Orat. 20. Porticus hæc ipsa, ubi inambulamus, & palæstra, & tot locis sessiones, gymnasiorum & Græcarum disputationum memoriam quodammodo commovent. Locum dicit in Crassi Tusculano, ubi juventus, aut ex ejus familia, aut ex alia corpus exercebat. Nam etsi palæstra luctatorum propria videtur, tamen etiam pro Gymnasio ponitur, & admittit cursores, pugiles, jaculatores. In gymnasiis & palæstris apud Græcos fuere magistri gymnastæ & palæstrici, qui docerent pueros, non modo artem gymnicam, sed etiam gestus motusque membrorum. Eo quoque philosophi & artium professores venire solebant, ac suas artes, alii sedentes, alii inambulantes exercere. Hinc Gymnasia pro Scholis usurpata sunt. Non igitur ab re hic fit mentio de porticu & palæstra. Non enim solum fiunt ad corporum exercitationem, sed etiam ad meditationem litterarum. His in locis Palæstra pro toto Gymnasio usurpatur; ut apud Plaut. Bacch. 3. 3. 24.

Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugillatu, pila,
Saliendo sese exercebant.

Aliquando certam tantummodo Gymnasii partem significat. Ita Catull. 63. 60.

Abero foro, palæstra, stadio & gymnasiis?

Palæstra dea, filia Mercurii, de qua sic Lactant. Statii Interpr. Quum aliquando, inquit, Mercurius somnum caperet, quidam dormienti tetendit insidias, qui conam peregisset, nisi eum filia Palæstra excitasset. Ex Lil. Gyraldo hist. Deor. syntagm. 9. V. Lexic. Pitisc.
Palæstra etiam vocabatur, Septum in villa ubi apri inclusi. Varro R. R. 3. 13. Cum e superiore loco e palæstra apris effunderetur glans. V. Scalig. in Varron. p. 247.

PALÆSTRITA, æ. m. [παλαιστρίτης] Sodalis palæstræ, & qui palæstræ dat operam. Cic. 6. Verr. 139. Ex Heraclii hæreditate, quam palæstritis concessisset, multo maximam partem ipsum abstulisse: neque postulandum fuisse, ut ille palæstritas diligeret, qui etiam inventorem olei deum sustulisset. Pers. 4. Sat. 39.

Quinque palæstritæ licet hæc plantaria vellant. Martial. 6. 39. 8.
Ipsa est imago Pannici palæstritæ. Idem 3. 82. 20.
Pertitus apri glandulas palæstritis.

Palæstrita etiam dicebatur, Qui athletas ungebat in Gymnasiis, ut in loco Persii supra memorato. conf. Salmas. in Tertull. de Pallio, p. 273. [Quod negat Ant. Vandale Diss. 8. de Gymnasiarch. cap. 8. Sane Palæstritæ sunt, quicunque Palæstram sequuntur. unde Cic. 4. Verr. Quæ pecunia palæstritis, ex testamento propinqui sui, Heraclio legata fuerat, eam dicit Toti populo Syracusano, qui palæstra nimirum utebatur, legatam fuisse. V. totum cap. 14. & seqq. Persius autem translate pro Validis depilatoribus dixit: etsi satis constet, hoc quoque officium sibi invicem palæstritas præstitisse; nec alium puto, quam Palæstritam intelligi, qui in Aulul. Plauti 2. 9. 6. dicitur Volsus ludio.

PALÆSTRICUS, a, um. Adj. [παλαιστρικὸς] quasi Ex usu palæstræ: sive Quod ad palæstram pertinet. Plaut. Rud. 2. 1. 7.

Ex urbe ad mare huc prodimus pabulatum
Pro exercito gymnastico, & palæstrico, hoc habemus.

Ars palæstrica. Quintil. lib. 2. cap. 21.
Doctores palæstrici, Qui artem luctandi docent. Quintil. lib. 12. cap. 2.
Motus, Qui ex præscripto artis ejusdem fiunt. Cic. 1. Off. 130. De his intellexit Cic. 1. de Orat. 72. his verbis, Sic sentio: neminem esse in oratorum numero habendum, qui non sit omnibus iis artibus, quæ sunt libero homine dignæ, perpolitus, &c. ut qui pila ludunt, non utuntur in ipsa lusione artificio proprio palæstræ, sed indicat ipse motus, didicerint ne palæstram, an nesciant.
Prætor, Qui favet palæstritis. Cic. 4. Verr. 54. Nunquam vos Prætorem tam palæstricum vidistis. [An Num quem vos &c?
Succi palæstrici facies plena. Apul. Apol. p. 315. Elmenh.
Palæstrici, dicti sunt Qui palæstram docebant. Ab his enim præceptoribus gestus motusque formantur: ut recta sint brachia: ne indoctæ rusticæve manus: ne status indecorus: ne qua in proferendis pedibus inscitia: ne caput oculique ab alia corporis inclinatione dissideant, ut ait Quintil. 1. 11. Quæ omnia antiqui ingenuis pueris & liberaliter educatis necessaria cognitu existimaverunt. Gallicum vulgus uno verbo *Contenance* hæc omnia significat, *Contenance*. [Palæstricus est, non qui docet, sed qui didicit palæstram, cui opponitur Apalæstros. V. ad seq. not.
Vacare palæstricis. Quintil. lib. 1. cap. 11. p. 118. Burm. [Puto esse a n. pl. Palæstrica. Nam Gymnastes & Pædotriba docentium nomina sunt. V. locum. Add. quæ in APALÆSTRI diximus.

PALÆSTRICE, Adv. [παλαιστρικῶς] More palæstritarum. Cic. de Opt. gen. Orat. 8. Sed ita ut palæstrice spatiari in xysto liceat.

PALÆSTRICŌS, Adv. antiq. Ex usu palæstræ. Afran. Etiam depellis mihi manum papæ palæstricos. Sic legit Junius. Ex Non. 2. 658. Al. Paper, vel Perpalæsticos.

PALÆSTRANS, antis. Fulgent. 1. Mythol. Sudor hic opus est palæstrantis ingenii.

PALÆTRIUM, [Παλαίτριον] Oppidum in Macedonia, de quo Plin. lib. 4. cap. 10.

PALÆTYRUS, [Παλαίτυρος] Oppidum in Tyro. Plin. lib. 5. cap. 19.

PALALFA, æ. f. Herba, quæ & Cyclamen dicitur. Apul. de Herb. cap. 17.

PĂLAM, Adv. [ἀμφαδὸν, ἀμφαδία, ἀμφαδίην, ἀφανδὸν, ἀναφανδὸν, ἄντικρυς] Manifeste, aperte, in conspectu, in ore atque oculis omnium: contrarium habet Clam. Ter. Adelph. 3. 2. 30.

Neque id occulte fert, a lenone ipsus eripuit palam.

Donatus, Coram ad certas personas refertur, Palam ad omnes.
Palam & interdiu, cui contrarium Clam & noctu. Cæs. 3. Bell. Civil.
Palam & Clam, contraria. Cic. pro Cœl. 20. Palam in eam tela jaciuntur, clam subministrantur.
Palam & Obscure, contraria. Cic. 4. Acad. 13. Alterum quidem, ut videmus, palam, alterum, ut suspicamur, obscurius.
Per præstigias, & Palam, contraria. Cic. 6. Verr. 53. Non per præstigias, sed palam per potestatem, uno imperio ostiatim totum oppidum compilarit.
Luce palam. Virg. 9. Æn. 153.
Luce & palam comportare aliquid. Cic. in Pison. 23.
Palam & aperte. Plaut. Bacch. 2. 3. 68.
Palam & in ore atque oculis omnium. Cic. 4. Verr. 81. Quæ in foro palam Syracusis, in ore atque oculis omnium gesta sunt.
In foro, palam, multis audientibus recitare, & clarissima voce testari aliquid. Cic. pro Cluent. 25.
Dicere aliquid aperte, palamque. Cic. 2. Verr. 18.
Divulgare palam. Cic. Post red. in Senat. 10. Quis ullam ullius boni spem haberet in eo, cujus primum tempus ætatis palam fuisset ad omnes libidines divulgatum?
Est palam, Divulgatur. Ter. Eun. 1. 2. 24.

Sin falsum, aut vanum, aut fictum est: continuo palam est. i. e. Nihil celo.

Palam est pisces audire. Plin. lib. 10. cap. 70. h. e. Certissimum est, & in confesso.
Palam & ante oculos omnium esse. Cic. 7. Verr. 64.
Facere rem palam. Plaut. Asin. 4. 2. 12. Me honestius est, quam te, palam hanc rem facere.
Facere aliquid aperte, ac palam non ex insidiis. Cic. in Orat. 38.
Frui palam ac libere, cui Furtim opponitur. Cic. 2. de Nat. Deor. 157. Itaque bestiæ furtim, ut dixi, fruuntur: domini palam ac libere.
Gerere rem palam. Cic. 16. cap. Att. 9. extr.
Mentiri palam. Plaut. Truc. 1. 2. 89.
Probare aliquid palam. Cic. pro Flacc. 68.
Manifesta res palam indicat. Lucret. lib. 1. 803.
Adversarius palam. Cic. 3. Verr. 39. Eum qui palam est adversarius, facile cavendo vitare possis.
Beatus palam. Terent. Phorm. 1. 3. 17. h. e. Aperte & sine dubio.
Palam, cum ablativo, pro Coram, præpositio est. Liv. lib. 6. 14. Inde rem creditori, palam populo, persolvit. Idem 25. 18. Adde J. F. Gronov. ad eum locum, & Burm. ad Quintil. Decl. 2. 13. & 6. 14.

PĂLĀMĒDES, is. m. [Παλαμήδης] nomen Nauplii, Eubœæ regis, filii, qui Ulyssis fraude a Græcis interfectus fuit. Hic fertur Trojano bello quatuor litteras invenisse, scilicet θ ξ χ φ, V. Plin. 7. 56. Præterea ordinem aciei, dationem signi, tesseras, hoc est symbolum bellicum, & vigilias invenit. Hinc a poetis Palamedis aves, Grues dicuntur. Martial. lib. 13. 75.

Turbabis versus, nec littera tota volabit,
Unam perdideris si Palamedis avem.

De hoc Philostratus in Heroicis multa. Ulyssis primum insaniæ simulatio ab eo fuit deprehensa: quapropter non destitit Ulysses, quin eum apud exercitum proditionis falso

falso insimulatum damnari utque lapidibus obrui perfecerit: quem postea Græci flevere & magnopere desideraverunt.
Belides Palamedes. Virg. 2. Æn. 82. Belidem vocat, quia a Belo originem duxit, a quo septimo gradu distabat. De ejus morte, V. Serv. in loc.
Palamedes Eleates Grammaticus, scripsit Onomasticon de Tragicis & Comicis dictionibus, ac de proprietate Atticæ ac Doricæ linguæ. Suid.

PALAMEDĒUS, a, um. Adj. [Παλαμήδειος] Manil. 4. 205.
Et Palamedeis certantem viribus ortum. V. ibi Scal. p. 288. ed. Argentor.
Palamedeum inventum. V. Erasm. Adag.

PALAMNÆI, sunt Dæmones, ex eorum genere, quos approbare ac rata firmaque habere nocumenta Ægyptii protulerunt. Cæl. lib. 2. cap. 11.

PALANGÆ, vel PHALANGÆ, arum. f. pl. [φάλαγγες, φαλάγγια] dicuntur Fustes teretes, qui navibus subjiciuntur, quum attrahuntur ad pelagus, vel quum ad litora subducuntur. Unde etiam nunc Palangarius dicimus, qui aliquid oneris fustibus transvehunt. Varro de vita Pop. Rom. lib. 4. Quum Pœnus in fretum obviam venisset nostris, & quosdam cepisset, crudelissime pro palangis carinis subjecerat, quo metu debilitaret nostros. Hæc Non. cap. 2. 785.
Phalangas dixit Cæs. 2. Bell. Civil. 10. & 3. 40. V. Lex. Pitisc.
Sabaudi *Une palange, pour Une perche torte* aut aliquid tale. H. St. Scribitur & Falangæ.
Phalangæ, inquit Hermolaus, quibus hodie bajuli ferendis oneribus utuntur, quas σκυτάλας Græci nominant. Plin. lib. 7. cap. 56. Prælium Afri contra Ægyptios primum fecere fustibus, quos vocant phalangas. Idem lib. 12. cap. 4. pr. de Ebeno loquens, Herodotus, inquit, eam Æthiopiæ intelligi maluit, in tributi vicem regibus Persidis e materia ejus centenas phalangas tertio quoque anno pensitasse Æthiopas, cum auro & ebore, prodendo. V. Herod. Thalia. conf. Hard. ad utrumque locum Plinii.

PALANGĀRIUS, vel PHALANGARIUS, i. m. Bajulus, qui onera palangis portet. Vitruv. 8. 10. Onerum maxima pondera, cum feruntur a phalangariis hexaphoris & tetraphoris. In Gloss. Latino Græc. Falangiarii, λ(?)φόροι, & alio loco per P, Phalangarii, οἱ ταῖς δοκοῖς λαμβανόμενοι βάρη προσπελάζοντες ἅμα βαστάζοντες.

PALANGO, [φαλαγγίζω] āre. Onus aliquod hujusmodi fustibus transveho. Afranius, Et capream unam semilaceram quaterni simul palangabant. V. Laurenb. Antiq. p. 316.

PALANTEUM, V. Pallanteum in PALLAS.

PALANTIA, V. PALLANTIA.

PALANTIUM, unde Romæ Palatium, oppidum est in Arcadia. Plin. lib. 4. cap. 6. Sic & Steph. licet ordo postulet Παλλάντιον. V. Voss. de Idolol. 1. 12. conf. Pallanteum, in PALLAS, & PALATIUM.

PALĂRA, æ. f. Avis, de qua Auctor Philomelæ v. 21.
Dulce palara sonat, quam dicunt nomine drostam.

PALARIA, PALARIS, e, V. PALUS, i.

PALAS, Evandri proavus, V. PALLAS.

PALATHA, æ. f. [παλάθη] Massa proprie ficorum & caricarum, teste Hesychio.

PALATIAL, V. PALATIUM.

PALATIM, V. PALOR, ari.

PALATINUS, V. PALATIUM.

PALATIO, V. PALUS, i. m.

PĂLĀTIUM, i. n. [Παλάτιον] Mons Romæ appellatus est, inquit Festus, quod ibi pascens pecus balare consueverit: vel quod palare, id est, errare ibi pecudes solerent: Alii, quod ibi Hyperborei filia Palanto habitaverit, quæ ex Hercule Latinum peperit. alii eundem, quod Pallas ibi sepultus sit existimant appellari. Hæc ille. Latini autem matrem alii Palantiam vocant de Pallante infra V. Alii quod Palantes Arcades cum Evandro ibi consederunt. Nam ante Romam conditam possessum atque habitatum fuit. Alii a filia Evandri Palantia, ab Hercule vitiata, & postea illic sepulta. Vel certe a Palante ejus filio ibi sepulto. Alii a Pale pastorali dea nomen inditum autumant. De nominis origine V. etiam Varr. L. L. 4. 8. Dionys. Halic. 1. conf. Sil. 12. 710.
Alta Palatia. Ovid. 1. Trist. 1. 69.
Nemorosa. Ovid. 1. de Arte Am. 105.
Phœbea. Lucan. lib. 3. 103.
Romana. Virg. 1. Georg. 499.
Palatium, dicitur vett. etiam Domus Imperatoria, sine dubio quod Palatina Cæsarum domus totum pæne Palatinum montem occupaverat. Suet. de Claris Grammat. cap. 17. Quare ab Augusto quoque nepotibus ejus præceptor electus, transiit in Palatium cum tota schola. conf. Cæl. Rhod. Ant. Lect. 8. 1.
Sumitur pro quavis Domo ampla & magnifica, quo nonnulli & illud Romana Palatia. apud Virg. 1. Georg. 499. arcessunt, ubi tamen proprie poeta de Palatina domo loqui videtur. Sed V. Vict. Schotti de Cæss. cap. 14. & Epit. cap. 40. Capitol. Ant. Pio cap. 2. extr.
Secreta palatia Matris advectæ. Juven. 9. Sat. 23. i. e. Templum Matris Deum in Palatio.
Palatium primam indifferentem habet. Ovid. 1. de Arte Am. 105.
Illic quas tolerant nemorosa Palatia frondes. Martial. lib. 1. 71.
Inde sacro veneranda petes Palatia clivo. ubi tamen propter versum alii Pallatia scribunt. [Forte tamen scripsit, Inde petes sacro veneranda &c.

PĂLĀTĪNUS, a, um. Adj. [Παλατῖνος] unde, Palatinus deus, & Palatinus mons dictus est, super quo primo Roma ædificata fuit, & in eo reges primo, deinde Consules, post Imperatores majore ex parte sedem habuerunt. Et Palatini, qui & Palantes sunt, qui cum Evandro venerunt, & Aborigines consederunt in quartæ regionis Palatio. Sed hos alii dictos e Palantia Latini uxore putavere.
Atriensis Palatinus. Suet. Calig. cap. 57.
Apollo. Hor. 1. Epist. 3. 17.
Ædes. Aur. Vict. Epit. cap. 6.
Arces Palatinæ. Hor. in Carm. sæc. 65.
Balneæ Palatinæ. Cic. pro Rosc. Amer. 18.
Collis. Claud. de Sext. Cons. Hon. 35.
Evander Palatinus. Virg. 9. Æn. 9.
Gens. Ovid. 14. Met. 622.
Jugum. Ovid. 6. Fast. 794.
Laurus. Ovid. 4. Fast. 953.
Ludi. Suet. Aug. cap. 56.
Officia publica & Palatina. Aur. Vict. Epit. cap. 14. extr.

Palæstra Palatina, quæ in Palatino monte exercetur. Cic. 2. Att. 4.
Tonans Pallatinus. Martial. lib. 9. 87.
Aspice Tarpeium, Pallatinumque tonantem, &c. Duplici l scripsit propter versum. Antiquiores certe poetæ pr. corripiunt.
Tribus Palatina. V. TRIBUS.
Venus Palatina L. Crassus orator a M. Bruto dictus est, quod in Palatio ædibus marmoreis, velut in templo, habitaret. Plin. lib. 36. cap. 3.
Palatini, præter antiquam significationem, dicti sunt, Qui vel Palatium domum principis habitant, vel officium Palatinum exercent, qui & Comites & Comitatenses posteriore sæculo nuncupati sunt. Alciatus … scriniis. de palat. sacr. largit. lib. 12. Cod. conf. omnino Lex. Pitisc.

PALATINA, [Παλατίνη] Regio Romæ, cujus Arcades duce Evandro, Palantes auctores exstiterunt. V. dict. præced. & Lex. Pitisc.

PALATUAL, Sacrificium quod fiebat Romæ in monte Palatino. Varr. L. L. lib. 6. 3. al. Palatuar. V. Cæl. Rhod. 28. 14. Palatual. Alex. ab Alex. 6. 11.

PALATUĀLIS, e. Adj. ut, Flamen Palatualis, qui constitutus erat ad sacrificandum Palatuæ deæ, in cujus tutela erat Palatium. Fest. & Varr. L. L. 6. 3.

PĂLĀTUM, i. n. [οὐρανίσκος, ὑπερῷον] Pars oris interna & superna. Plin. lib. 11. cap. 37. Intellectus saporum est ceteris in prima lingua, … mini & in palato. Hor. 2. Epist. 2. 61.
Tres mihi convivæ prope dissentire videntur:
Poscentes vario multum diversa palato.
Cæli palatum, per translationem. Cic. 2. de Nat. Deor. 48.
Caulæ palati. Lucret. lib. 4. 624.
Annosum. Hor. 2. Serm. 3. 274.
Quid, quum balba feris annoso verba palato? i. e. Per delirium balbutire affectas senex, & puerilia imitaris. [Feras malim, vel …
Carnosum. V. CARO.
Docta & erudita palata fastidiunt fluvialem lupum. Columel. lib. 8. cap. 16. i. e. Quæ didicerunt de saporibus recte judicare.
Subtile. Hor. 2. Serm. 8. 38.
Torpens. Juven. 10. Sat. 203. i. e. Hebes. V. Iners stomachus, in STOMACHUS.
Veneniferum draconis. Ovid. 3. Met. 85.
Uvens. Sil. lib. 7. 651.
Deest lingua palato. Ovid. 15. Epist. 111.
Exacuit sapor palatum. Ovid. 1. de Pont. 10. 13.
Excitare palatum. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Exsurdant palatum vina fervida, Hebetant, & surdum faciunt, ita ut saporem non sentiat. Hor. 2. Serm. 8. 38.
Gustare aliquid palato. Ovid. 4. Fast. 533.
Instituere palatum, In saporibus erudire. Quintil. lib. 1. cap. 2. …
Obserare, Tacere. Catull. 53. 21.
Resessum. Lucan. lib. 4. 328.
Responsat gallina malum dura palato, Reluctatur, resistit. Hor. 2. Serm. 4. 18.
Stupuerunt ignavo verba palato. Ovid. 2. Amor. 6. 47.
Subest udo palato nigra lingua. Virg. 3. Georg. 388.
Supplantat tenero verba palato, Supprimit, semifracta non aperte enuntians. Pers. 1. Sat. 35.
Tergere palatum gallina. Hor. 2. Serm. 2. 24.
Torret sicco sitis ora palato. Propert. lib. 4. 10. 21.

PALATUS, i. etiam masc. gen. legitur. Cic. 2. de Fin. 24. Nec enim sequitur, ut cui cor sapiat, ei non sapiat palatus.

PALATUS, a, um. Partic. V. PALOR, āri.

PĂLEA, æ. f. [ἄχυρον] Pabulum est jumentorum. A palam, seu … dicitur. nam ea sola primum in pascendis animalibus præbebatur. … sane vocabulo non proprie Culmi, sed Folliculi ipsi granorum com… henduntur. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 50. Contra, quod cum frumentum hæret, corbibus in aream defertur: ubi discedit ab spicis … palam, a quo nominata potest esse palea. Cic. 4. de Fin. 76. Ut enim, inquit, gubernator æque peccat, si palearum navem evertit, & si … &c. conf. Pared. 3.
Culmi pinguia paleæ. Virg. 1. Georg. 192.
Inanes jactantur. Virg. 3. Georg. 134.
Horna Hor. 2. Serm. 6. 88.
Leves volitant. Virg. 1. Georg. 368.
Cani das paleas, asino ossa. Proverbii speciem habet, quum res … postere distribuuntur: veluti si quis indocto munus mittat librum, … erudito flosculos, aut gladium, militi librum, & cetera id genus. … quidem munera hoc ipso sunt ingrata, quod apta non sunt. Erasm.
Asinus in paleas. Aliud adagium, dici solitum ubi cuipiam fortuna lautior præter spem obtigerit, aut nactus fuerit forte aliquis, quo vel præcipue gaudeat. De hoc plura Erasm.
Palea æris, pro Ramento & excremento. Plin. lib. 34. cap. 13.
Palea, Cartilago defluens a collo galli gallinacei. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 9. Gallos salaces, qui animadvertunt si sunt lacertosi, rubentes cristis, rostro brevi, acuto, oculis ravis aut nigris, palea rubra subalbicante, collo vario aut aureolo, feminibus pilosis, &c. Columel. lib. 8. cap. 2. de gallinaceis, Paleæ ex rutilo albicantes, quæ velut incanæ barbæ … pendent. [Hinc Paleare boum, de quo infra.
Palea etiam vocatur, Pars annuli in qua gemma inseritur. V. Philarg. in Virg. 3. Georg. 53. al. Pala, vel Paleta, de qua supra.
Palea, in jure Pontificio, Canonem veterem significat: scribendum … tu est Palæa.

PALEĀLIS, e. Adj. In paleis reconditus. ut, Uvæ paleales. Cæl. Aurel. Acut. 2. 37. Idem 3. 18.

PALEĀNIS, e. Idem. Fortunat. 3. Mart.
Immenemque hostem palearis arista removit.

PALEĀTUS, a, um. Adj. [ἀχυρωτός] Quod factum est ex paleis, vel paleis opertum, aut admistum. Columel. de Arboribus, cap. 8. Quicquid inserueris viti, diligenter libro ligato, atque luto subacto paleato oblinito, operitoque plagam, & ita alligato, ne aqua ventusve penetrare possit. Idem lib. 12. cap. 41. Urceus oblinitur luto paleato. [Vocatur idem cum Luto acerato q. V. in ACUS, eris.

PALEĀRIUM, i. n. [ἀχυρών] Locus ubi conditur palea. Columel. lib. 1. cap. 6. Pars autem fructuaria dividitur in cellam oleariam, torculariam, cellam vinariam, defrutariam, fœnilia, paleariaque, & apothecas, & horrea.

PALEARI-

PĂLEAR, āris. n. [λοχμίον] Pellis dependens ex gutture boum, dicta quasi Pellearia. Colomel. lib. 6. cap. 1. de boum forma, Cervice longa & torosa, palearibus amplis, & pæne ad genua promissis, &c. Senec. Hippol 1044.

Musco tenaci pectus ac paleas viret. Stat. 3. Theb. 332. —suoque
Sanguine proscissisque natant palearibus armi.

Pendula. Ovid. 7. Met. 118.
A mento palearia pendent. Virg. 3. Georg. 53.

PĂLE, [πάλη] Græca est dictio, nobis Luctam significans: ἀπὸ τοῦ πάλλεσθαι τὸ σῶμα, hoc est ab agitatione corporis: unde Palæstra dicta est. V. Stat. 6. Theb. 824.

PALENSES, [Παλῆς] Homero, Dulichii; Androni Cephallenes, Populi sunt in Asia. Strab. lib. 10. Sed lectio suspecta est.

PĂLES, is. f. [Βοτανικὴ θεὸς] Pastorum dea, vel pabuli. Hanc quidam Vestam, alii matrem deûm vocant. Hanc Virgilius genere fem. vocat. 5. Ecl. 35. Alii, inter quos Varro, teste Serv. in 3. Georg. pr. masc. gen. ut hic Pales.

Pales, dea pastorum mutatione elementi a pariendo nomen habet, quasi parens sit. Argumento est, quod ejus feriæ, natalis scilicet Urbis, Parilia & Palilia dicebantur. Sed & Calpurnius Ecl. 7. 21. attributione mutationem demonstrat, scribens,

Aut fecunda Pales, aut pastoralis Apollo. Alii tamen in alia sunt sententia. Turneb. Adversf. 21. 3.

Alma. Ovid. 4. Fast. 721.
Domina pastorum Pales. Ovid. 4. Fast. 776.
Magna. Virg. 3. Georg. 1.
Placida. Tibul. 1. 1. 16.
Sacra. Ovid. 4. Fast. 820.
Silvicola. Ovid. 4. Fast. 746.
Veneranda. Virg. 3. Georg. 294.

PĂLĪLIA, vel PARILIA, orum. n. plur. [Παλίλια] Palis deæ festa (l in r mutata) dicuntur. V. Varr. L. L. 5. 3. Hæc a pastoribus in agris fiebant undecimo Calend. Maji, quo die Romulus Urbem fundavit, ad lupos arcendos, morbosque a pecore pellendos, seu pro partu pecoris. Quidam a partu Iliæ ducere malunt Parilia. Testis Charisius lib. 1. cui subscribit Harduin. in Plin. 19. s. 24. Tibul. lib. 2. 5. 87. Propert. lib. 4. 1. 19.

Annuaque accenso celebrare Palilia fœno. Pers. 1. Sat. 27.
Et focus, & porci, & fumosa Palilia fœno. V. ibi Casaub. Ovid. 6. Fast. 257.

Dena quater memorant habuisse Palilia, Romam
Quum flammæ custos æde recepta dea est. i. e. Annos 40. V. PARILIA, & conf. Lex. Pitisc.

PĂLĪLĪTIUM, Sidus ex septem constans stellis, quas Latini Suculas appellant, Ὑάδες Gr. Palilitium appellatum, quod quum natura sit pluvium sidus, observatum tamen fuerit, quod undecimo Kal. Maji (quo die Romæ Palilia celebrabantur) serenitatem adduceret. Plinius lib. 18. cap. 26. V. Harduin. qui Parilicium legi vult.

PALIBIMUNDUM, i. n. Nomen oppidi, & prope labentis fluminis in Taprobane insula. Plin. lib. 6. cap. 22.

PALIBSCAMANDER, sive PALÆSCAMANDER, i. m. [Παλαισκάμανδρος] Fluvius in Troade in Propontidem influens.

PALFŪRIUS Sura, Orator & Causidicus fuit: Martialis & Luciani amicus: sed ob suspicionem, quod cum Vitellianis sensisset, Senatu a Domitiano fuit motus. V. Juven. 4. Sat. 53.

PALĬBŎTHRA. æ. f. [Παλίβοθρα] Oppidum ad Gangem situm. Plin. lib. 6. cap. 17. & 19. Omnium in India prope, non modo in hoc tractu, potentiam claritatemque antecedunt Prasii, amplissima urbe ditissimaque Palibothra. Unde quidam ipsam gentem Palibothros vocant, immo vero tractum universum a Gange. V. Strab. lib. 15. Quidam Palimbothra, orum. n. pl. Gr. Παλιμβόθρα scribunt.

PALĬBRŎTI, Reges Indorum a magnanimo Palibroto cognominati multo tempore fuerunt: sicut olim apud Ægyptios Pharaones: apud Romanos, a Scipione (ut recte docet Plinius) quod primus exsectus fuerit, Cæsares, ab Augusto Octavio, Augusti, a Vespasiano Flavii, ab Antonino Pii. Alex. ab Alex. lib. 1. cap. 2. Palibothrus scribere debuit.

PALICĀNUS, Lolliæ gentis cognomen, de quo V. Burm. ad Quintil. 4. 2. pr.

PĂLĪCĒNUS, i. m. [Παλικηνὸς] ut ait Stephanus, Fons in Sicilia, dictus quod juxta Palicos fratres sit. In eum mittitur tabella a jurantis: quæ, si verum dixere, fluitat: si falsum, mergitur.

PĂLĪCI, [Παλικοὶ] quasi Palisci, Gemini fratres fuere, Jovis filii, & Thaliæ Nymphæ, sive (ut alii volunt) Ætnæ. Tradunt enim hanc Nympham a Jove in Sicilia juxta Simetum fluvium, non longe a Catina urbe compressam, metu Junonis optasse ut sibi terra dehisceret, & ita factum esse: sed quum tempus maturitatis infantium, quos alvo illa gestaverat, advenisset, rursus terram hiasse, duosque infantes de alvo Nymphæ progressos emersisse, appellatosque fuisse Palicos: vel quod πάλιν, id est rursus, hiante terra emersissent: vel ἀπὸ τοῦ πάλιν ἱκέσθαι, quoniam prius in terram mersi, denuo inde reversi sunt. Nec longe inde breves lacus sunt, sed miræ profunditatis, quos incolæ Crateras vocant, & nomine Dellos appellant, fratresque eos Palicorum existimant, & habentur in cultu maximo propter jusjurandum. Nam quum rei negatæ fides quæritur, & jusjurandum a suspecto petitur, uterque, ab omni contagione mundi, ad Crateras accedunt, accepto prius fidejussore ab eo qui juraturus est, de solvendo eo quod petitur, si ita eventus addixerit: deinde loci numine invocato jurabat. quod si fideliter fiebat, discedebat illæsus: si vero male juratum esset, mox in lacu amittebat vitam falsus jurator. Magna præterea in veneratione erat Palicorum templum, quod quum Siciliam sterilis annus arefecisset, divino Palicorum responso admoniti Siculi, certum sacrificium fecerunt, post quod statim reversa est ubertas. Quapropter Siculi omne genus frugum congesserant in ara Palicorum, quæ ob id pinguis vocitata est. Virg. 9. Æn. 585.

—pinguis ubi & placabilis ara Palici. Hæc fere ex Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 19. conf. Ovid. 5. Met. 406. & Sil. 14. 220. Steph. in Παλική, & Pitisc. Lex. in voce Deus.

PALILITIUM, V. PALES.

PĂLILLŎGIA, [παλιλλογία] Iterata locutio: hoc est dictionis alicujus, majoris vehementiæ causa, repetitio. Quid autem differat ab Epanalepsi, Epanaphora & Anadiplosi, vide apud Rufinianum & Aquilam Romanum.

PĂLIMBACCHIUS, i. m. [παλιμβάκχειος] Genus pedis & mensuræ in carmine vel oratione, constans prima & secunda longis & ultima brevi, ut Augustus. Idem Antibacchius dicitur. V. Quintil. Inst. Orat. 9. 4.

PALIMBOTHRA, V. PALIBOTHRA.

PALIMPISSA, [παλίμπισσα] Pix liquida iterum decocta. Plin. lib. 24. cap. 7. de pice, Quidam iterum decoquunt, & vocant palimpissam.

PALIMPSESTOS, i. m. [παλίμψηστος] Membrana iterum abrasa. Cic. 7. Fam. 18. Nam quod in palimpsesto, laudo equidem parcimoniam: sed miror quid in illa chartula fuerit, quod delere malueris, quam hæc scribere. Sensus est: Quod in palimpsesto, id est in charta, in qua prius fuit scriptum aliquid, scripsisti, deletis prioribus verbis, laudo, propterea quod videam te chartæ parcere. Quidam hoc loco legunt Palinxestum. Jurisconsulti Deletitiam chartam vocant: nam abrasis prioribus litteris, rescribitur. Ulpianus in l. Chartæ. D. de bonorum possess. secundum tab. Chartæ appellatio & ad novam chartam refertur, & ad deletitiam. Quidam Palimpsestus scribunt.

Palimpsestus, παλίμψηστος, est a πάλιν iterum, & ψάω rado. Palinxestus παλίνξεστος a πάλιν & ξέω, vel Palinxystus, παλίνξυστος, ab eodem & ξύω, eadem significatione. Catull. 20. 5.

Puto esse ego illi millia decem, aut plura
Perscripta, nec sic, ut fit in palinxesto, &c. V. Turneb. Adversf. 25. 22. Leopard. Emend. 13. 11. vel Voss. Lex. Etym.

PĂLINGĔNĔSIA, [παλιγγενεσία] Regeneratio, alter natales. Voluit enim Pythagoras animas a corpore egressas in alia atque alia corpora transmigrare, non solum hominum, verum etiam brutorum; atque ita nos identidem alius, atque alius renasci. Cic. ad Att. 6. 6.

PĂLINŌDIA, æ. f. [παλινῳδία] Contrarius cantus.

Palinodia, Recantatio dicitur. Unde Proverb. Palinodiam canere, est Diversum ab iis, quæ prius dixeris, dicere, atque in contrarium vertere sententiam. Cic. 2. Att. 9. Si vero quæ de me pacta sunt, ea non servantur, in cælo sum: ut sciat hic noster Hierosolymarius traductor ad plebem, quam bonam meis putissimis orationibus gratiam retulerit, quarum exspecta divinam palinodiam. Ex Erasm. conf. Macrob. 7. 5.

Palinodia, pro Vetere & iterata cantione. Ammian. 18. 5. Cohors palinodiam in exitium concinens nostrum.

PALINODICUS, a, um. Adj. ut, Libellus palinodicus. Exempla suppeditat Hulseman. de Correctione frat. p. 193. sq.

PALINTHUM, i. n. Danai regis sepulcrum, locatum in Argivo foro medio. Strab. lib. 8.

PĂLĪNŪRUS, i. m. [Παλίνουρος] Promontorium est in Lucania: & portus prope oppidum Veliam: dictus a Palinuro, Iasi filio gubernatoreque classis Æneæ, ibi sepulto, qui per somnum in mare de nave ceciderat. Lucan. 9. 41.

—hinc placidis alto delabitur auris
In litus, Palinure, tuum.

Palinurus, Gubernator classis Æneæ. Virg. 5. Æn. 871.

Nudus in ignota, Palinure, jacebis arena.

Dicitur autem Palinurus etiam Bis mejens: πάλιν enim iterum, οὖρον urina. unde jocus Martial. lib. 3. 78.

Minxisti currente semel, Pauline, carina;
Mejere vis iterum? jam Palinurus eris. i. e. Vocaberis Bis mejens.

Sed legendo, ut quidam legebant olim, nulla est elegantia, immo vix ullus sensus:

Minxisti, Palinure, semel currente carina, &c. H. St.

Iasides Palinurus. Virg. 5. Æn. 843.
Gubernator. Virg. 5. Æn. 12.

PALINXESTUS, vel PALINXYSTOS, V. PALIMPSESTUS.

PALIO, dicitur Italis Præmium certaminis, quia palia certamen est. V. Argol. in Panvin. de Lud. Circens. 1. 16. vel Lex. Pitisc.

PĂLĬŪRUS, i. m. [παλίουρος] Spinæ & rubi genus est, inquit Plin. lib. 24. cap. 13. Virg. 5. Ecl. 39.

Carduus & spinis surgit paliurus acutis. Paliuri meminit Theophrast. lib. 3. cap. 17. Hinc apparet Servii lapsus, qui in carmen illud Virgilianum supra citatum sic ait, Paliurus, herba est asperrima & spinosa.

Paliurus herbæ nomen apud Galen. lib. 8. cap. 33. de Simplic. med. facultat. Paliuri (inquit ille) folia & radix adeo non obscuram habent adstringendi facultatem, ut & ventrem fluentem cohibeant, &c.

PALIŪRĔUS, a, um. Adj. [παλιούρινος] Fulgent. 1. Mythol. Paliurea prata incedente pramere planta.

PALLA, [Πάλλα] Civitas est, Ptolemæo teste, a latere Meridionali Corsicæ.

PALLA, æ. f. [ἱμάτιον γυναικεῖον] Honestæ mulieris vestimentum, hoc est tunicæ pallium, auctore Nonio 14. 7. dicta quod palam & foris est, inquit Varr. lib. 4. de L. L. 30. Martinius a πάλλω vibro. Fuit ad vestigia usque demissa. V. Ferrar. de Re vestiar. 1. 3. 18. vel Lex. Pitisc. Virg. 11. Æn. 652.

—pro longæ tegmine pallæ,
Tigridis exuviæ per dorsum a vertice pendent. Idem, 1. Æn. 648.
Ferre jubet pallam signis auroque rigentem, &c.

In Gallia tamen viri quoque palla utebantur. Cic. 3. Philipp. 16. Nempe ille qui cum palla & cothurnis nummos populo de Rostris spargere solebat. Baysius, Palla Gallica ad formam nostri palletoci manicati videtur accessisse, si Martiali credimus, lib. 1. 93.

Dimidiasque nates Gallica palla tegit. Strab. lib. 5. Tunicarum, inquit, vice pallas manicatas gestant, ad verenda usque, natesque medias pertingentes. Quæ verba, Martialis versum videntur interpretari. Palla ab Horatio honesta dicta mulierum erat, ut quidam opinantur. Martial. 11. 105.

Fascia te, tunicæque tegunt, obscuraque palla. Utebantur & citharœdi. V. Suet. Interpr. in Calig. cap. 54. & Barth. ad Claud. p. 736. Ovid. 11. Met. 165.

Ille caput flavum lauro Parnaside vinctus,
Verrit humum Tyrio saturata murice palla. Et tragœdi, Idem 3. Amor. 1. 12.

Fronte comæ torva, palla jacebat humo.

Aurea palla Apollinis Palatini. Ovid. 1. Amor. 8. 59.
Fulgens. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 26.
Horrida. Stat. 1. Theb. 110.
Splendida multo croco. Ovid. 21. Epist. 162.

Digitized by Google

Superba. Ovid. 3. Amor. 13. 26.
Tenuis Tyrio stamine. Senec. Hippol. 3.
Cingat tunicas palla solutas. Senec. Troad. 2. 5.
Circumdata palla plurima. Hor. 1. Serm. 2. 38.
Ferit imus alba pedes. Valer. 1. Argon. 385.
Fusa lutea ad teneros pedes. Tibul. lib. 1. 7. 49.
Indota nitentem. Ovid. 14. Met. 262.
Succincta palla cruenta Tisiphone. Virg. 6. Æn. 559.
Succinctam nigra vadere palla. Hor. 1. Serm. 8. 23.
Trahere pallam. Ovid. 21. Epist. 162.

Et trahitur multo splendida palla croco. Trahi dicitur propter longum a tergo dependens syrma.

Trahere pulveream pallam. Ovid. 6. Met. 705.

PALLŬLA, æ. f. dimin. Plaut. Truc. 2. 1. 32.

Aut aurum periit, aut conscissa pallula est.

Pallula apud Suet. in Tito cap. penult. Quum inde lectica transferretur, suspexisse dicitur, dimotis pallulis cælum. i. e. Sublatis vestimentis, quibus lectica erat operta. Sed alteram lectionem, Plagulis, & ipse hic præfert Idem vide & in PLAGULA. H.St. Utrum de Torrentio, an Beroaldo loquatur non facile dixerim, quia prima hujus animadversionis linea cultro resecta est. V. in PLAGA.

PALLACANA, æ. f. Cæpæ genus, nullo fere capite, radice tantum oblonga, quod subinde resecatur, ut porrum. Plin. lib. 19. cap. 6. Apud nos prima duo cæparum genera, unum condimentarium, quod illi Getyon, nostri Pallacanam vocant. Seritur mensibus Martio, Aprili, Majo. Alterum capitetum, &c. conf. Apic. 4. 2.

PALLĂCE, es. sive PALLACA, æ. f. [παλλακὴ] Græcum est, & significat Concubinam. Suet. in Vesp cap. 21. Post decisa quæcunque obvenissent negotia, gestationi, & inde quieti vacabat, accumbente aliqua pallacarum, quas in defunctæ locum Cænidis plurimas constituerat. conf. Plin. 35. 10.

PALLADES, [παλλάδες] Virgines erant Thebanæ, quæ pellicum more, cum quibus voluerant, coibant, usque ad naturalem corporis purgationem. Post purgationem viro dabantur: sed priusquam nuberent, post pellicatus tempus, ut mortuæ lugebantur. Strab. lib. 17. ubi de Thebis Ægyptiis. V. Casaub. not.

PALLADIUS, [Παλλάδιος] Nomen viri proprium, qui de agricultura scripsit. Est & Adj. V. PALLAS.

PALLANTIA, [Παλλαντία] Urbs Hispaniæ Tarraconensis, ut ait Ptolem. lib. 2. cap. 6. Vaccæorum colonia, a qua Pallantini dicti: ut a Numantia, Numantini. Stephano Παλαντία, sed litterarum ordo postulat Παλλαντία. Nunc *Valentia* dicitur.

Est & Flumen in Valentico litore. Hinc

PALLANTINI, Populi in Hispania citeriore. Plin. lib. 3. cap. 3.

PALLANTIAS, [Παλλαντιάς] Palus est in Africa, non procul ab Aris Philenorum ad Tritonem amnem, quam etiam Tritonidem paludem appellatam invenimus: circa hanc paludam Palladem primum apparuisse ferunt, unde ea ea natam nonnulli putaverunt. Plin. lib. 5. cap. 4.

PALLAS, antis. m. [Πάλλας] Rex Arcadiæ, proavus Evandri, qui ab eo urbem suam ad Tiberim conditam Pallanteum appellavit. Virg. 8. Æn. 54. — posuere in montibus urbem

Pallantis proavi de nomine Pallanteum. conf. Ibid. v. 341.

Nomen filii Evandri, & nomen gigantis. Virg. 10. Æn. 160. Strab. lib. 9. alium Pandionis filium eodem nomine recenset.

Pallas, Claudii Cæsaris libertus, eidemque a rationibus, quem ante omnes suspexit, teste Suet. c. 28. extr. cujusque tante fuit protervia, ut non modo nulli ministrorum salutem impertiverit, sed ne vocem quidem cum familiari communicarit. Alex. ab Alex. lib. 2. cap. 19. V. Tacit. 12. Ann. 53. 2. Idem 14. 65. 1. Plin. Epist. 7. 29 & 8. 6. Plin. H. N. 33. 10.

PALLANTIĂS, ădis. f. [Παλλαντιάς] Patronym. Pallantis gigantis filia, Aurora. Ovid. 15. Met. 191.

— cum prævia luci

Tradendum Phœbo Pallantias inficit orbem.

PALLANTĒUS, a, um. Adj. [παλλάντειος] ut

Mœnia Pallantea. Virg. 9. Æn. 196.

PALLANTĒUM, i. n. [Παλλάντειον] Urbs in Palatino monte, a Pallante Evandri proavo dicta. Virg. 8. Æn. 54.

Ejus nomen in Palatium, qui collis Romanus est, mutatum fuisse tradit Dionysius Halicarn. lib. 1. Antiq. Rom. p. 25. al. Palanteum. conf. PALANTIUM.

PALLĂS, ădis. f. [Παλλὰς] Jovis filia sine matre. Nam quum Juppiter Junonem uxorem videret non ferentem filios, percusso sibi capite Palladem armatam edidit: dicente Lucan. lib. 9. 350.

Hanc & Pallas amat, patrio quæ vertice nata est. Et Ovid. 3. Fast. 815. Dicta est autem Pallas quod Pallantem gigantem interfecerit, quum prius Tritonia vocaretur a Tritona palude, ubi primum visa est. Vel a πάλλω vibro, quatio: eo quod hastam vibrare consueverit docueritque. Vel a saltatione in armis, nam vel sese a terra attollere, vel manibus aliquid afferre dicimus πάλλειν & πάλλεσθαι, id est vibrare, agitareque & agitari, & saltationem perpeti. Alii a Pallante patre dictam volunt, quem illa interemit virginitatem suam vitiare conantem. Hanc Cic. 3. de Nat. Deor. 53. Belli inventricem & principem esse dixit. Proinde a nonnullis Bellona vocata fuit, soror scilicet & auriga Martis, dicente Stat. 7. Theb. 73.

— regit atra jugales

Sanguinea Bellona manu, longaque fatigat

Cuspide. Quin & virgo fingitur, & innupta, unde Virg. 2. Æn. 31.

Pars stupet innuptæ donum exitiale Minervæ. Minerva autem cur dicta sit, V. suo loco. Palladis templum apud Milesios admirandum fuit, ut scribit Herod. lib. 1.

Nata Tonantis inclyta Pallas, Senec. Agamemn. 5.
Rami Palladis, Olivæ rami, quæ Palladi sacra fuit. Virg. 7. Æn. 154.
Armisonæ Palladis sancta numina. Virg. 3. Æn. 544.
Alma Pallas Tritonis. Lucret. lib. 6. 750.
Armata. Senec. Agamem. 6.
Armisona. Valer. 1. Argon. 73.
Bellica. Ovid. 5. Met. 46.
Belligera. Senec. Herc. fur. 11.
Doctissima. Cic in Arat. v. 300.
Innuba. Valer. 1. Argon. 87.
Severa. Stat. 1. Silv. 6. 1.
Tetrica. Claud. 2. in pr. Conf. Stilich. 275.
Tritonia. Virg. 5. Æn. 704.
Tritonia, armipotens, Gorgophora, Pallas, Minerva. Cic. Antequ. in exil. 24.

Pallas pro Oleo, per Metonymian. Ovid. 4. Trist. 5. 4.

Ut vigil infusa Pallade flamma solet.

Pingui Pallade tingere membra, Ungere olivo. Ovid. 19. Epist. 44.
Vestæ aliquando hoc nomen tribui observat Spanh. ad Callim. p. 586. conf. Propert. 4. 4. 43.
Pallas, etiam Paludis nomen est in Africa.

PALLĂDIUS, a, um. Adj. [Παλλάδιος] Quod est Palladis. Unde Palladium forum Romæ, quod erat propinquum templo Palladis. Ovid. Epist 133.

Nec te Palladios, nec te Junonis honores, &c. Idem 1. de Art. Am. 727.

Et tu Palladiæ petitur cui fama coronæ. i. e. Qui contendis titulos magnæ eruditionis.

Arbor Palladia. i. e. Oliva. Sil. 1. 238.
Arces Palladiæ, Athenæ, Ovid. 7. Met. 399.
Ars Palladia. Propert. lib. 3. 7. 42.
Latices Palladii, Olivum. Ovid. 8. Met. 275.
Opus Palladium, Ars fabrilis. Phædr. 4. 6.
Puppis Palladia, Argo. Valer. 8. Argon. 292.
Silva Palladia vivacis olivæ. Virg. 2. Georg. 181.

PALLĂDIUM, i. n. [Παλλάδιον] Dimin. fuit in urbe Trojane antiquissimum cælo quondam, ut perhibebant, delapsum Palladis simulacrum, ... sculptum, movens oculos atque hastam, quam manu gestabat, ut ... Servius. Nam quum apud Trojam in honorem Palladis arx, A ... summo templum illi ædificaretur, e cælo cecidit, & locum sibi ... templo delegit, nondum cooperta æde: moxque ab Apolline redditum oraculum, ejus civitatis futurum exitium, si id simulacrum extra ... portaretur. Quod Ovid. in 6. Fast. 420. est elegantissime persecutus. Quo factum est, ut tempore belli Trojani Diomedes & Ulysses ... vel, ut alii dicunt, per cloacas ascenderint in arcem, & occisis custodibus simulacrum sustulerint: ideo autem id negotium his potissimum datum quia cultores fuerunt Minervæ. Servius apud Virg. 2. Æn. 162.

Omnis spes Danaum, &c. Romæ postea in templo Vestæ servatum est ut pignus imperii. Hujus meminit Herodianus 1. 14. 7. ... l. c. Lucan. 9. 994. Liv. 5. 22. Sil 13. 47. & ibi Drakenb. ... Cæl. Rhodig. Lect. Antiq 28. 9. vel Lex. Pitisc. Arnobius l. 4. ... Gentiles ipsos prodidisse Palladium compactum esse ex Pelopis ... hoc est, ex ossibus Pelopis a Scytha quodam fabricatum & Trojanis ... tum, ut interpretatur Jul. Firmic. de Error. Prof. Relig. p. 31. ... V. Camerar. Cent. Hor. Subc. cap. 60. & Barth. Adverf. 60. 1. ... Neapol. Gen. Dier. 28. 6. Natal. Com. Mythol. 4. 5. Tomasinus ... uariis p. 33. innumera ex ligno in urbe Palladia fuisse asserit. Cic. pro Milon. 33. Exhibe quæso, Sexte Clodi, librarium illud legum vestrarum, quod te aiunt eripuisse e domo, & ex mediis armis, turbaque nocturna, tanquam Palladium, sustulisse.

Cæleste Palladium. Sil. lib. 13. 50.
Furta Palladii. Virg. 9. Æn. 151.
Palladium, Forum Athenis ubi de cæde non voluntaria agebatur.

PALLĒNĒ, es. f. [Παλλήνη] Regio est in litoribus Macedoniæ ... Sithoniam, ut ostendit Herodotus lib. 7. in qua civitas est Potidæa. Et urbs ejusdem nominis in Achaia. Virg. 4. Georg. 390.

Hic nunc Emathiæ portus, patriamque revisit Pallenen.

Alta Pallene. Senec. Herc. fur. 978.
Hyperborea. Ovid. 15. Met 357.

PALLENÆUS, a, um. Adj. [Παλληναῖος] ut,

Triumphi Pallenæi, Macedonici. Stat. 4. Silv. 2. 56.

PALLENENSIS, e. Adj. ut Isthmus Pallenensis, Macedoniæ ... qua est Cassandria colonia. Plin. lib. 4. cap. 10.

PALLEO, V. PALLOR.

PALLIASTRUM, PALLIATUS, PALLIO, PALLIOLATIM, PALLIOLATUS, PALLIOLO, PALLIOLUM, V. PALLIUM.

PALLIUM, i. n. [ἱμάτιον, τρίβώνιον] dictum est, quod palam fit & ... Sub eo enim Tunica sumebatur, longa lateque diffusum, & viris mulieribusque conveniens. Proprie autem Græcus habitus. Unde Palliati Græci dicti sunt, & Comœdiæ palliatæ, quæ sunt secundum ritus & ... tus hominum palliatorum Græcorum. Auctores Donatus & Diomedes. Suet. in Aug. cap. 98. n. 5. Sed ceteros continuos dies inter varia munuscula, togas insuper, & pallia distribuit, lege proposita, ut Romani Græco, Græci Romano habitu uterentur. conf. Claud. 15.

Pallium quoque proprium erat philosophorum. Gell. lib. 9. cap. 2. Video inquit Herodes, barbam & pallium, philosophum nondum video.

Pallia, inter communia vestimenta annumerantur Ulpiano, quæ promiscua appellat Tacit lib. 3. Ann. 53. extr. Promiscuas viris & feminis vestes. Plura de Pallio V. apud Bayfium de Re Vest. cap. 13. conf. ... rar. 2. 4. 4.

Pallia etiam in lecto utebantur. Ovid. 1. Amor. 2. 2.

— nec in lecto pallia nostra sedent. Juven. 6 Sat. ...

Advocat Archigenen, onerosaque pallia jactat.

Tunica & pallium. Cic. 6. Verr. 54. In hac officina majorem partem ... cum tunica pulla sedere solebat & pallio. Quibus verbis Verrem ... num habitum contra Prætoris dignitatem deposuisse declarat.

De Pallio Imperatorio, Nuptiali, Philosophorum, Puerorum & Servorum, V. Lex. Pitisc.

Misellum pallium. V. MISER.
Purpureum. Cic. 7. Verr. 31.
Serica. Stat. 3. Silv. 4. 89.
Amictus pallio. Cic. 3. de Orat. 125.
Attollere pallium. V. ATTOLLO.
Colligere. in COLLIGO.
Conficere. Cic. 3. de Orat. 125.
Conjicere in collum. Plaut. Epid. 2. 2. 10.
Demissa terræ. Ovid. 3. Amor. 2. 25.
Injicere alicui. Cic. 3. de Nat. Deor. 83. Aureum ei detraxit amiculum &c. eique laneum pallium injecit. V. INJICIO.
Sumere pallium. Cic. pro Rabir. Post. 26.

Tegere

Tegere corpus pallio. Cic. 2. de Divin. 143.

Tunica pallio propior. Plaut. Trinum. 5. 2. 30. Allegoria proverbialis, qua significatur, Ex amicis nos aliis magis esse devinctos; neque parem omnium habendam esse rationem. Ex Erasmo.

A toga ad pallium. Tertull. in lib. de Pallio cap. 5. pr. Hæc nimirum indignitas erit a toga ad pallium. Proverbii speciem habet, cujus duplex erit usus: vel quum ad diversum vitæ genus sese contulerit aliquis: vel quum a fortuna honestiore ad humiliorem, velut si quis ex aulico fiat monachus, aut a præfecto pædagogus, a consule rhetor. Erasm.

PALLIO, [illegible] āre. usurpavit Apulejus, pro Tegere & celare: Nec palliari, inquit, tam aperta res potest.

PALLIĀTUS, a, um. Adj. [illegible] Pallio indutus. Cic. pro Rabir. Post. 25. Imque objicias licet quam voles sæpe palliatum fuisse.

Judex modo palliatus, modo togatus. Cic. 5. Philipp. 14. Suet. Cæs. 48.

PALLIŎLUM, i. n. dimin. [illegible] Laneum erat ad caput tegendum, ut ait Perottus. Ovid. 1. de Arte Am. 733.

— nec turpe putaris,
Palliolum nitidis imposuisse comis.

Plin. lib 16. cap. 8. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice nasci, tenui similitudine pallioli.

Palliolum, pro ipso Pallio. Cic. 3. Tusc. 56.

Sæpe est etiam sub palliolo sordido sapientia. Ex Cæcilio.

Pro veste quavis Juven. 3. Sat. 94.

— vel Dorida nullo
Cultam palliolo.

PALLIŎLO, āre. Idem, quod Palliare. Cæcil. apud Non. 2. 624.

PALLIOLĀTUS, a, um. Partic. [illegible] Palliolo indutus. Suet. de Claud. cap 2. Palliolatus novo modo præsedit. ubi Interpp. vide. Martial lib. 9. 34.

Hanc volo quæ facilis, quæ palliolata vagatur.

PALLIOLĀTIM, Adv. [illegible] Plaut. Pseud. 5. 1. 29. Sed palliolatim amictus sic hac incessi ludibundus. i. e. Palliolo operto capite.

PALLIASTRUM, [illegible] Rude ac vile pallium. Apul. 1. Met. p. 104. Ecce Socratem contubernalem meum conspicio: sedebat scissili palliastro semiamictus. V. Ferrar. de Re Vest. 2. 4. 14.

PALLOR, ōris m. [ὠχρός, ὠχρίασις] quasi Pellis livor. Plin. lib. 14. cap. 22. Hinc pallor, & genæ pendulæ.

Simillimus buxo pallor. Ovid. 11. Met. 417.

Pallor anni continuus. Plin. lib 2. cap. 30.

Pallor & invidia. Plin. lib 28 cap. 9.

Pallor & tremor. Cic. 4. Tusc. 19. Ex quo fit ut pudorem rubor, sic terrorem pallor, & tremor, & dentium crepitus consequatur.

Albus. Hor. Epod. 7. 15.

Exanimis. Stat. 12. Theb. 739.

Gelidus. Stat. 1. Achil. 158.

Luridus. Ovid. 4. Met. 267.

Luteus. Hor. Epod. 10. 16.

Tacitus. Ovid. 6. Fast. 19.

Capere pallorem vasa dicuntur. Columel. lib. 12. cap. 50.

Figit gelidus pallor Nereida. Stat. 1. Achil. 158.

Fugat ruborem pallor. Sen. Med. 12. 3.

Inficit ora. Hor. Epod. 7. 15.

Notare aliquem pallore, Lucan. lib. 8. 55.

Obit ora pallor Ovid. 11. Met. 418.

Occupat ora. Virg. 4. Æn. 499.

Tinctus viola pallor amantium. Hor. 3. Carm. 10. 14.

Pallores. Lucret. lib. 4. 337.

Quæ contage sua palloribus omnia pingunt.

PALLOR, Deus ita dictus, a Tullo Hostilio templo donatus. Liv. 1. 7. conf. Lactant. 1. 20. & Dempster. in Rosin. Ant. p. 72.

PALLĬDUS, a, um. Adj. [ὠχρός, ὠχρὸν] ut, Pallidus color. Plin. lib. 10. cap. 33.

Aconita pallida. V. ACONITUM.

Aurora. Virg. 1. Georg. 446.

Corpora Ovid. 15. Met. 627.

Cortice pallido arbor. Plin. lib. 12. cap. 7.

Folium. Senec. Hippol 6.

Frigora, Ab effectu. Stat. 5. Silv. 2. 128.

Membra pallidiora nova cera. Ovid. 1. de Pont. 10. 28.

Mulier. Horat. 1. Serm. 2. 129.

Ora buxo pallidiora gerere. Ovid. 4. Met. 134.

Orbis Phœbi pallidus Ovid. Rem. Amor. 256.

Piper pallidure. Plin. lib. 12. cap. 7.

Regio pallida, Infernum. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 326.

Statua inaurata pallidior. Catul. ad Juvencium, 79. 4.

Stellæ pallidissimæ. Plin 2. 25.

Semel rubidus, decies pallidus Paræmia est, quam Suidas admonet dici de iis qui mutuum accipiunt, quos necesse est crebro tum rubescere pudore, tum metu pallescere. Rubescere dum petunt mutuum, pallescere dum solvendo non sunt, & metuunt ne trahantur in jus aut in nervum.

PALLIDŬLUS, a, um. Adj. dimin. [illegible] Catul. ad Ortalum, epig. 63. 6.

Pallidulum manans alluit unda pedem conf. Spart. Hadr. 25. extr.

PALLEO, ui, [ὠχριάω] ēre. Pallidum esse. Cic. 2. Philip. 84. Non dissimulat, P. C. apparet esse commotum; sudat, pallet.

Amans omnis palleat. Ovid. 1. de Arte Am. 729.

Dies pallet. Lucan. lib 7. 178.

Genæ pallent languido candore. Senec. Hippol. 6.

Labra palluerant Propert. lib. 4. 9. 28.

Ora pallent. Tibul. lib. 3. 5. 25.

Saxum palluit auro. Ovid. 11. Met. 110.

Seges pallet. Ovid. 1. Fast. 688.

Venæ pallent amisso sanguine. Ovid. 2. Met. 524.

Quoniam pallet, necesse est ægrotasse. Auct. ad Heren. 2. 25.

Amore argenti pallere Hor. 2. Serm. 3. 78.

Colore exsangui. Ovid. 3. Trist. 1. 55.

Metu pallens. Ovid 3 Met. 74.

Timore Ovid. 1. Fast. 468.

Pallere, cum Accusativo. Propert. lib. 1. 15. 39.

Quis te cogebat multos pallere colores?

Pallere Eupolidem. Pers. 1. Sat. 124.

Iratum Eupolidem prægrandi cum sene palles. Audacter dictum est, ut si diceres, Pallere pallorem, quod significat, qui palles, quod tam impense illis poetis operam impenderis, ut decolorem contraxeris insano labore vultum: vel, Pallorem studio & assiduitate legendi Eupolidis comœdias contracture palles. Sed jus suum poetæ tenent, ut licenter multa loquantur. Meminit Turnebus.

Viride pallens. Plin. lib. 37. cap. 8.

Pallere, pro Timere. Hor. 3. Carm. 27. 27. — scatentem
Belluis Pontum, mediasque fraudes Palluit audax.

Pallendum, Passiv. Quintil. 7. extr. p. 654. Burm. Vigilandum ducat, iterum enitendum, pallendum.

PALLENS, entis. Partic. [ὠχριῶν] ut,

Animæ pallentes. Virg. 4. Æn. 43.

Brechia. Ovid. 7. Met. 345.

Collum. Ovid 10. Met. 381.

Curæ pallentes, Quæ reddunt hominem pallidum. Martial. lib. 11. 7.

Hedera. Virg. 3. Ecl 39.

Herbæ. Ovid. 2. Fast. 425. al. Pollentes.

Imago. Ovid. 13. Epist. 119.

Membra. Ovid. 11. Epist. 77.

Morbi. Virg. 6. Æn. 275.

Ora. Virg. 10. Æn. 822.

Oscula Valer. 4. Argon. 701.

Puellæ terrore. Ovid. 3. de Arte Am. 487.

Regna. Sil. lib. 13. 408.

Simulacra. Lucret. lib. 1. 124.

Sulphurata pallentia. Martial. lib. 1. 125.

Taurus pallens multa ferrugine. Valer. 1. Argon. 770.

Violæ. Virg. 2. Ecl. 47.

Vultus. Senec. Troad. 4.

PALLESCO, [ὠχριάομαι] ēre. Pallidum fieri. Plin. lib. 19. cap. 10. Et ocimum sub Canis ortu pallescit.

Curis pallescere. Propert. lib. 1. 13. 7.

Nulla pallescere culpa, Timere. Hor. 1. Epist. 1. 61.

Flamma pallescit. Valer. 7. Argon. 586.

Frondes pallescunt. Ovid. 3. de Arte Am. 704.

Stellæ pallescunt subito. Claud. in Gigant. 9.

PALLESCENS, entis. Partic. Plin. lib. 9 cap. 17. de mullo, Rubentium squamarum multiplici mutatione pallescentem.

PALMA, æ. f. [παλάμη] Planum illud & ex parte concavum manus, quod in digitos desinens decore patet: ut ait Perottus. Cic. in Orat. 113. Quum autem diduxerat, & manum dilataverat, palmæ illius similem eloquentiam esse dicebat. Idem 3. Off. 38 Ibi quum palam bujus annuli ad palmam converterat, a nullo videbatur, ipse autem omnia videbat: idem rursus videbatur quum in locum annulum inverterat. Poetæ pro Manu ponunt, ut

Dextra palma. Cic. in Arato, 52.

Hæc dextram Cephei dextro pede pellere palmam
Gestit, &c.

Porrecta palma ferire. Plaut. Cas. 2. 6. 53.

Teneræ palmæ. Virg. 2. Æn. 406.

Sceptriferæ. Sil. lib. 17. 143.

Tremulis amplecti aliquid. Ovid. 5. Met. 103.

Arcent vincula teneras. Virg. 2 Æn. 406.

Contundere faciem plana palma. Juven. 13. Sat. 128.

Evinctis attollit brachia palmis. Virg. 5. Æn. 364.

Extendere palmas. Sil. lib. 17. 471.

Exutæ vinclis palmæ. Virg. 2. Æn. 153.

Ferire pectora palmis. Senec. Troad. 1.

Hausta aqua duabus palmis. Ovid. 2. Fast. 293.

Laxantur vincula astrictis. Lucan. lib. 2. 516.

Pandere palmas. Lucret. lib. 5. 1199.

Percussit indignis pectore. Ovid. 10. Met. 723.

Percussit marmoreis pectora, Candidis. Ovid. 3. Met. 481.

Sonuerunt adductis pectora. Ovid. 10. Epist. 15.

Sustulit undam cavis palmis de flumine. Virg. 8. Æn. 69.

Sustulit palmas ad sidera. Virg. 2. Æn. 153.

Tendere invalidas alicui. Virg. 4. Georg. 498.

Tendere ambas. Virg 10. Æn. 845.

Tendens duplices ad sidera. Virg. 1. Æn. 97.

Tendens pias ad sidera. Valer. 1. Argon. 80.

Tendere utrasque. Virg. 5. Æn. 685.

Tollens madidas ad sidera. Stat. 10. Theb. 330.

Trementes tendere. Claud. 3 de Rapt. Proserp. 109.

Vincire palmas catena. Sil. lib. 17. 143.

Vocat passis palmis numina. Virg 3 Æn. 263.

Ignem palma. Proverbium, dici solitum siquando protinus aliquid esset intellectum a quopiam: ut si scommate dicto statim sentiat aliquis in se dictum. Sumptum videtur ab iis, qui per lusum ignem admovent manibus alienis, qui subito sensu excitati, resilire solent, risumque movere spectantibus.

Palma, Latior remi pars, & ipse Remus. Catul. Argon. 62. 7.

Cærula verrentes abiegnis æquora palmis conf Vitruv. 10. 8.

Ceteræ hujus vocis significationes, quæ non videntur Metaphoræ ejusdem, una cum derivatis infra sequuntur.

PALMULA, æ. f. dimin. a Palma manus.

Palmula, Manus exigua. Apul 3. Miles. p. 138. Elmenh. Unguedine palmulis suis adfricata. Idem lib. 8. p. 205. Decora brachia sævientibus palmulis converberat.

Palmulæ, Pennæ majores avium. Apul. Florid. 2. Intimas plumulas & extimas palmulas.

Palmula, Extrema pars remi in modum palmæ protenta. Virg. 5. Æn. 163.

Quo tantum mihi dexter abis? huc dirige cursum,
Litus ama, & lævas stringat sine palmula cautes. Servius.

Volare palmulis. Catul. de phaselo, 4. 4. Vitruv. 10. 8. Turneb. Advers. 3. 7.

PALMŬLĀRIS, a. Adj. Martian. Capell. 2. Frictuque palmulari madida detergit ora.

PALMĬPES, ĕdis. [στεγανόπους] Planos & ad palmæ similitudinem habens pedes: unde Anseres & omnes fere aquaticæ aves, Palmipedes dicuntur. Plin. lib. 11. cap. 47. Avium aliæ digitatæ, aliæ palmipedes. V. etiam in PALMUS.

PALMO, āre. Palma signum & notam imprimere. Quintil. in declamatione 1. Cæci p. 31. Burm. Præterea quum manus ex parte, qua palmare vestigium potuit, plicetur in capulo, &c. Et paulo post, Tuus autem, qui palmatus est paries, vestigium ejus partis ostendit. Et sæpius ibidem.
Palmare est etiam Adulari, palma blandiri. Cic. 10. Fam. 33. Palmarer plane necesse erat. al. Palparet rectius.

PALMĀTUS, a, um. Partic. ut, Palmatus sanguine paries. Quintil. Decl. 1. p. 30. V. in ipso verbo.
Cervi palmati, Velut palmis instructi. Jul. Capitolinus in Gordiano seniore cap. 3. extr. In qua pictura etiam nunc continentur cervi palmati ducenti, mistis Britannis. Rhangiferos intelligit, quibus cornua veluti palmis ramosa etiam Cæsar tribuit. de Bell. Gall. 6. 62.

PALMA, æ. f. [Φοῖνιξ] a Palmæ manus similitudine, arbor quoque illa nobilis, quam Phœnicem vocant Græci, dicta, quod comam in cacumina habeat circumextentam, & ramos in digitorum modum protensos. Non cedit ponderi, sed surgit adversus pondus. Ideo victoribus traditur præmio, quod non cesserint, sed pertinaces in certamine perstiterint. V. Gellium lib. 3. cap. 6. Plin. lib. 16. cap. 42. Et palmæ arbor invalida: in diversum enim curvatur. At populus contra omnia inferiora pandatur, palma e contrario fornicatur. Sexu dignoscitur hoc arborum genus, & quædam quasi connubia exercet. De quo Ammian. 24. 3 & Philostrat. l. 1. Icon. in Paludibus. conf. Claud. de Nupt. Honor. v. 66.
Pro Dono victoribus apud Græcos primo, dein apud Romanos in Circensibus cessit. Liv. 10. 47. Suet. Neron. cap. 5.
De Palma arbore ejusque ramis & dactylis in nummis. V. Spanh. de Usu & Pr. Num. diss. 6. p. 335. sq.
Arbusto palmarum dives Idume. Lucan. lib. 3. 216.
Agrestium palmarum multitudo in Sicilia. Cic. 7. Verr. 86.
Ardua palma nascitur. Virg. 2. Georg. 67.
Procera & tenera. Cic. 1. de Legib. 2. Homericus Ulysses Deli se proceram & teneram palmam vidisse dicit, hodie monstrant eandem.
Viridis. Ovid. 2. de Arte Am. 3.
Umbrosa. Juven. 15. Sat. 76.
Palma, Fructus palmæ arboris, qui & Palmula dicitur. Plin. lib. 13. cap. 4. Alexandri milites palmis viridibus strangulati sunt.
Rugosæ. Ovid. 8. Met. 674.
Palma, Elata, quam Abietem putavit. Plin. 12. 28.
Palma, Signum victoriæ, & Victoria ipsa. Plutarchus, In certaminibus palmam signum esse placuit victoriæ, quoniam ingenii ejusmodi lignum est, ut urgentibus, opprimentibusque non cedat. Curt. 9. 2. 29. Tot bellorum palmæ laureæque. i. e. Tot victoriæ.
Palma, Causam certaminis aliquando significat, auctore Donato. Ter. in prol. Phorm. 17.

— in medio omnibus
Palmam esse positam, qui artem tractant musicam.

Contentio ingens palmæ. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Gloria palmæ, Victoriæ. Virg. 3. Georg. 102.
Dubia. Juven. 11. Sat. 179.
Lemniscata. V. LEMNISCUS.
Nobilis. Hor. 1. Carm. 1. 5.
Stolidæ cupido palmæ. Ovid. 6. Met. 50.
Victrices. Lucan. ad Pison. 31.
Urbana palma. Cic. 11. Philipp. 12. Sexta palma urbana etiam in gladiatore difficilis.
Accipere palmam. V. ACCIPIO.
Adepta. V. ADIPISCOR.
Apprehendere palmam avidissime. V. APPREHENDO, & AVIDUS.
Ambire palmam histrionibus. V. AMBIO.
Dare palmam alicui consilio. Ter. Heaut. 4. 3. 31.

Huic equidem consilio palmam do, hic me magnifice effero. Quasi dicat, Mihi magis probatur consilium istud. Sive, Ceteris consiliis istud unum præfero.

Deferre palmam alicujus rei alicui. Cic. 2. de Orat. 227. Admiror te in eo genere tribuisse tantum, & non hujus rei quoque palmam, ut ceterarum, Crasso detulisse.
Donare aliquem palma. Ovid. 2. de Arte Am. 3.
Ferre palmam, Victorem esse. Cic. 4. Att. 14. Ne diutius pendeas, palmam tulit.
Habeant hanc palmam ex Innocentis cruore. Cic. Anteq. iret. in exsil. 30.
Parare palmam. Catul. in Carm. Nupt. 60. 11.
Petere. Liv. 18.
Relinquere palmam alicui. Virg. 5. Æn. 472.
Reservare alicui. Cic. de Senect. 19. Quam palmam utinam dii immortales tibi, Scipio, reservent.
Tertiam ad palmam venire. Plin. lib. 14. cap. 6. Ad tertiam palmam varie venere, Albana, &c. i. e. Ad tertiam bonitatem & notam. De uvis. Budæus.
Palmæ, plur. pro Victoriis. Cic. pro Rosc. Amer. 84. De Capitone post viderimus: si, quemadmodum paratum esse audio, testis prodierit; tum alias quoque suas palmas cognoscet. [Tanquam de gladiatore noto loquitur. Palmas autem facinorum intelligit. V. loca sq.
Infames. Cic. pro Rosc. Amer. 99.
Plurimarum palmarum homo. Cic. pro Rosc. Amer. 17. Homines ejusmodi, alter plurimarum palmarum, vetus ac nobilis gladiator, habetur. h. e. Qui sæpius vicit, vel potius occidit homines.

PALMŬLA, æ. f. dimin. [καρυωτὸς βάλανος, ψὰν, φοῖνιξ] Caryotæ dicuntur, sive Dactyli. Varro. 1. R. R. cap. 67. Nucem juglandem, & palmulam, & ficum Sabinam quanto citius promas jucundiore utare. Suet. Aug. cap. 76. Panem & palmulas gustavimus. Sulp. Sever. Dial. 1. cap. 7. Cum plenam palmulis manum obtulisset, accurrit bestia accepitque.

PALMĒSIA, orum. n. pl. Vina quæ a palma una sunt enata. Plin. 14. 6.

PALMĒTUM, i. n. [Φοινικὼν] Locus palmis consitus, & in quo frequentes sunt palmæ. Plin. lib. 6. cap. 28. Numerosissimos esse Homeritas, Minæis fertiles agros palmetis, arbustisque, &c.
Pinguia palmeta. Hor. 2. Epist. 2. 184.
Palmetis consita terra. Plin. lib. 5. cap. 14. conf. Justin. 36. 3. 4.

PALMEUS, a, um. Adj. [φοινίκινος] Quod est ex palma arbore. Columel. lib. 5. cap. 5. M. Columella, &c. agricola Bæticæ provinciæ, sub ortu Caniculæ palmeis tegetibus vineas adumbrabat.
Vinum palmeum, capiti noxium. Plinius lib. 24. cap. 17.
Tabulæ palmeæ. Vitruv. 10. 20.

PALMĬCEUS, a, um. Adj. ut, Sporta palmicea. Sulp. Sever. Dial. 1. cap. 5. & 7. i. e. Ex palmarum foliis texta.

PALMŌSUS, a, um. Adj. [φοινικώδης] Quod est palmis abundans. Virg. 3. Æn. 705.

Teque datis linquo ventis, palmosa Selinis.

Toga palmosa. Liv. 10. 7. V. seq. dict.

PALMĀTUS, a, um. Adj. Palmis ornatus. ut Lapides palmati. Plin. 36 [illegible]
Toga palmata, [φοινικωτὴ τήβεννος] a Palma in ea intexta, [illegible] Budæus, proprie triumphantium fuit, quam merebantur hi qui de hostibus palmam reportassent. Alii a latitudine clavorum dictam volunt palmatam, quæ nunc a genere picturæ, picta appellatur. Martial. lib. 7. 1.

Palmatæque ducem, sed cito, redde togæ. V. Ferrar. de Re Vest. 1. 2. 8.

Tunica palmata. Liv. 10. 7.
Vestis palmata. Sidon. Gratiar. act.

PALMĀRIS, e. Adj. [ἀριστεῖον] ut, Palmaris statua, quæ alicui propter victoriam ponitur. Cic. 6. Philipp. 15. Sed illa statua palmaris, de qua, si meliora tempora essent, non possem sine risu dicere.
Sententia palmaris, Palma digna. Cic. 1. de Nat. Deor. 20. Sed illa palmaris quidem, quod qui non modo natum mundum introduxerit, sed etiam manu pæne factum, &c. De sententiis philosophorum loquens.

PALMARIUS, a, um. Adj. [νικητικὸς] Quod est palma dignum. Ter. Eun. 5. 4. 8. — tum hoc alterum,

Id vero est quod ego mihi puto palmarium.

PALMARIUM, i. n. Salarium victoriæ. Ulpian. in l. 1. §. Si cui. D. de extraordin. cognit. Etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, &c.

PALMĬFER, ĕra, ĕrum. [φοινικοφόρος] ut,
Arabes palmiferi. Ovid. 10. Met. 478.
Idome palmifera. Sil. lib. 3. 600.
Pharos palmifera. Ovid. 2. Amor. 13. 8.

PALMĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. Idem. ut, Nemea palmigera. Plin. 5. 4.

PALMIPRIMUS, a, um. Adj. Palmiprimum vinum quid sit, & quomodo ex fico fiat, docet Plin. lib. 14. cap. 16. [In MSS. est Parnu primum, teste Hard. Græcum sane videtur vocabulum expressisse Plinius, non Latinum.

PALMA, æ. f. in vite. Varro de R. R. lib. 1. cap. 31. Ejusce [illegible] sarmentum propter infirmitatem sterile, neque ex se potest ejicere uvam, quam vocant minorem flagellum, majorem etiam unde uvæ nascuntur, palmam. Prior, littera una mutata, declinata a vento flare, [illegible] ter flabellum ac flagellum: posterior quo ea vitis emittitur ad uvas pariendas, dicta primo videtur a pariendo parilema: ex eo, [illegible] teris, ut in multis, dici cœpta palma. Columel. lib. 3. cap. 17 [illegible] Quidquid residui fuit ex vetere palma, per ipsam commissuram, [illegible] tur materia nova, resecuerunt, atque ita cum suo capitulo sarmenta depresserunt. Palma, i. e. Vite, interprete Beroaldo. Idem lib. 4. cap. 25. Sequenti deinde anno insecatur superior pars curvaturæ, usque ad medullam, ne totas vires matris propagatum flagellum in se trahat, & ut paulatim condiscat suis radicibus ali: bima deinde præciditur proxime palmam, quæ ex arcu summissa est.

PALMA, Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Oppidum est in Hispania.
Est item Palma, civitas in majori Baleari. Nunc vulgo dicitur Majoricæ civitas, ut scribit Olivarius in Melam.

PALMARIA, æ. f. [Παλμαρία] Insula ultra Tiberina ostia in mari Tyrrheno. Varro lib. 3. de R. R. 5. Hoc ita fieri apparet in insulis propinquis Pontiis, Palmariæ, Pandatariæ.

PALMATIAS, V. PALMOS.

PALMES, ĭtis. m. [κλῆμα, ὄσχος] Vitis proprie est, quod arboris surculus: nempe Lignum illud, quod ex ipsa stirpe quotannis emergit & gemmas producit, quæ deinde in virgulas abeunt, & palmæ [illegible] digitos faciunt. Plin. lib. 17. cap. 22. Sic duo genera palmitum: Qui e duro exit, materiamque in proximum annum promittit, pampinarius vocatur: at ubi supra cicatricem est, fructuarium. Alterum [illegible] palmite, semperque fructuarium relinquitur sub jugo. Et qui vocatur custos: hic est novellus palmes, non longior tribus gemmis, [illegible] anno materiam daturus, si vitis luxuria se consumpserit.
Nemorosus palmite Gaurus. Stat. 3. Silv. 1. 147.
Feri palmites. Columel. lib. 10. 14.
Focaneus palmes. Columel. 4. 24.
Gravidus. Ovid. 1. Fast. 152.
Lætus palmes se agit ad auras. Virg. 2. Georg. 364.
Opaco palmite baccæ. Claud. de Nupt. Honor. 217.
Orbi. Columel. lib. 4. cap. 27.
Citare palmitem. V. CITO.
Ferre musta e palmite. Ovid. 4. Fast. 894.
Movetur gemma de palmite. Ovid. 3. Trist. 12. 13.
Palmes & Pampinus, pro eodem. Columel. lib. 4. cap. 27. Item si vel singuli sub jugo binos pampinos emiserint, quamvis largos fructus ostendant, detrahendi sunt eis singuli palmites, quo lætior, quæ superest, materia consurgat. [Quin potius Pampini partem hic facit palmitem.
Palmes, pro flagello vitis. Columel. lib. 4. cap. 21. Hæc brachia [illegible] interim singulis palmitibus in fructum summitti.

PALMO, [ἐπιδέω] āre. Materias alligare: verbum a Palmitibus ductum. Columel. lib. 11. cap. 2. Ceterum palmare, id est materias alligare, [illegible] tempore non expedit. Loquitur de vite ad palum alliganda.

PALMOS, [παλμὸς] Particulæ alicujus in corpore palpitatio contra naturam, per vicem modo eam attollens, modo deprimens, fitque quandoque in sola cute, quandoque & in subjectis ei musculis, quæ si magna fuerit, membrum quoque universum secum diutius saliendo [illegible]. Latinorum nonnulli Græcum nomen exprimentes, Saltum vocant.

PALMĬCUS, a, um. Adj. [παλμικὸς] Palmicum augurium, quod [illegible] vibrata salitione oculi fiebat. Alex. ab Alex. lib. 5. cap. 13. In Cappadocia ex myrrhinis virgis, in Scythia ex salignis humi constratis, [illegible] brata salitione oculi, quod augurium palmicum: in Lycia ex piscibus [illegible]

Digitized by Google

PALMATIAS, æ. m. [παλματίας] Motus quo terra quatitur. Apul. de Mundo, p. 65. Elmenh. Palmatiæ appellantur, quorum pavitatione illa, quæ trepidant, sine inclinationis periculo notant.

PALMUS, i. m. [σπιθαμή] Mensuræ genus. Est autem duplex, inquit Budæus, Major, duodecim digitorum, Græce σπιθαμή vocatur: & Latinis etiam Dodrans, cujus exemplum apud Plin. lib. 7. cap. 3. Minor, digitorum quatuor, sive pollicum trium, παλαιστή Græce dicitur, V. Lex. Pitisc. conf. Vitruv. 7. 4. & ibi Philandr.
Palmum, neutro genere etiam dicitur. Vitruv. lib. 2. cap. 3. Doron autem Græci appellant palmum, quod munerum datio Græce δῶρον appellatur. Id autem semper geritur per manus palmum. [Qui hinc eliciant hanc vocem n. g. poni, non intelligo, quum sit utrobique Accus. sing. m. g. Gloss. Lat. Gr. Palmum, ψαμμὸν. Etsi ibi quid Græcæ vocis sit nescio.

PALMĀRIUS, a, um. Adj. [σπιθαμιαῖος] Quod est palmi unius. Columel. lib. 8. cap. 3. Per spatia palmaria modicis forantur cavis.

PALMĀRIS, e. Adj. [σπιθαμιαῖος] Idem. Varro 1. de R. R. cap. 35. Rosa etiam conciditur radicitus in virgulas palmares. V. supra in PALMA.

PALMIPEDĀLIS, e. Adj. [σπιθαμοποδιαῖος] Mensura unius pedis & palmi. Columel. lib. 3. cap. 19. Num in clivosis, ubi terra decurrit, potest malleolus palmipedalis deponi. Vitruv. 10. 20.

PALMĬPES, ĕdis. c. Idem. Plin. lib. 17. cap. 20. Populus alba seritur bipedaneo pastinatu, talea sesquipedali, biduo siccata, palmipede intervallo, terra superinjecta duorum cubitorum crassitudine.
Aliam significationem V. in PALMA.

PALMŸRA, æ. f. [Πάλμυρα] Syriæ urbs inter Romanorum ditionem sita, & Parthorum, ut est auctor Ptolemæus lib. 5. cap. 15. Hinc

PALMYRĒNUS, a, um. Adj. [Παλμυρηνὸς] ut, Palmyrenæ solitudines, usque ad Petram urbem & regionem Arabiæ Felicis appellatæ pertinent; sunt autem ad Hierapolim. Plin. lib. 5. cap. 25. & 26. In desertis Syriæ. Idem Plin. lib. 6. cap. 26. & 28.

PALMYRENES, ium. m. pl. Populi iidem. Alex. ab Alex. lib. 1. cap. 2.

PALMYTIUS, Ægyptiorum deus, ut est apud Hesychium, inquit Lilius 1. Syntag.

PĂLOR, [ἀποπλανῶμαι] āri. dep. Passim vagari: sicuti faciunt qui lento gradu, dispersique labruscas quærunt. Liv. 5. 44. Jam obsidionis tædio victi abscedunt, vagique per agros palantur, cibis vinoque raptim hausto repleti. Hoc verbum quidam a Palam deduci existimant. Alii a Palis castrorum, hoc est sudibus, modo huc, modo illuc translatis. Vossius a Gr. πλανῶ per metaplasmum. conf. Tacit. 3. Hist. 17. 5. & 3. 80. 4. & 4. 18. 7. sed &
Palo, activa forma. Sulpic. Sat. v. 43.
Sic nostri palare senes dicuntur.
Aliam h. v. significationem V. in PALUS, i.

PALANS, antis. Partic. [ἀποπλανώμενος] Stat. 12. Theb. 22.
Aut vaga palantes campo fuga volvit Achivos.
Palantes fuga. Sil. 9. 162.
Agmina palantia. Sil. lib. 15. 483.
Comites palantes & dispersi. Lucret. lib. 4. 579.
Hostes palantes insectans. Justin. 25. 3. 11.
Milites palantes in agris oppressit. Liv. 1. 12.
Sidera passim palantia. Lucret. lib. 2. 1030.
Stellæ palantes polo. Virg. 9. Æn. 21.
Terga palantia dare. Virg. 12. Æn. 738.
Vitæ palantis viam quærere. Lucret. lib. 2. 10.
Femina palantes agit. Virg. 11. Æn. 737.

PALĀTUS, a, um. Partic. [διεσπαρμένος] Dispersus. Liv. 23. 40. Alius exercitus primo per agros silvasque fuga palatus: dein, &c. Idem 3. 5. In quos palatos prædam agentes Postumius, &c. Idem 8. 24. & 35. 51.

PALĂBUNDUS, a, um. Adj. Cyprian. Epist. 42. 4. & Tertull. Apol. cap. 21.

PALĀTIM, Adv. Palando. Liv. 5. 28. extr. Tusculum palatim fugerent. i. e. Sparsim, non turmatim. Sed in emendatis codd. exstat, Palati.

PALĬTOR, ari. Errare. Plaut. Bacch. 5. 2. 5. Oves eunt a pecu palitantes.

PALOIS, Oppidum in Arabia. Plin. lib. 6. cap. 29.

PALPĔBRÆ, ārum. f. pl. [βλεφαρίδες] Pili recti, genis oculorum utrinque adhærentes: in hoc homini a natura dati, ut ipsos oculos ab occursantibus & fortuito incidentibus rebus defendant. A palpitando, id est tremendo: vel a palpando, id est prætendendo dictæ. Plin. lib. 11. cap. 37. Palpebræ in genis homini utrimque. Mulieribus vero etiam infectæ quotidiano. [V. quæ de eo loco in QUOTIDIANO notavi. Plinio Palpebræ sunt Ciliorum pili. Nonnulli & Genas vocant. q. V.
Palpebræ [βλέφαρα] sunt Tegumenta oculorum, mollissima tactu, ne læderent aciem, aptissime factæ, & ad claudendas pupulas, ne quid incideret, & ad aperiendas: idque providit ut identidem fieri posset cum maxima celeritate. Munitæque sunt palpebræ tanquam vallo pilorum: quibus & apertis oculis si quid incideret repelleretur, & somno conniventibus, quum oculis ad cernendum non egeremus, ut qui, tanquam involuti quiescerent. Hæc Cic. 2. de Nat. Deor. 142. & 143.
Resectis palpebris M. Regulum illigatum in machina, vigilando necaverunt Carthaginienses. Cic. in Pison. 43.
Brachia palpebræque cadunt. Lucret. lib. 4. 950.
Palpebram, sing. Celsus dixit 5. 26.

PALPEBRUM, i. n. Idem. Testatur Nonius 3. 164. Palpebrum suo tempore usitatius fuisse, quam Palpebra. [Sic utitur passim Aurelianus Cælius, ut Chron. 2. 1. f. 5. Palpebram superius & Inferius.

PALPEBRĀLIS, e. Adj. Setæ palpebrales. Prudent. Hamartig. 872.

PALPEBRĀRIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 4. 2. Collyria, quæ Græci βλεφαρικὰ vocant, nos Palpabraria dicere poterimus.

PALPEBRO, āre. Movere palpebras. Cæl. Aurel. Acut. 1. 9 & 2. 10.

PALPEBRĀTIO, ōnis. f. Cæl. Aurel. Tard. 8. 5. Idem Acut. 1. 3.

PALPITO, V. PALPO.

PALPO, [ψηλαφάω, ἀμφαφάω, ψηλαφάω, θωπεύω, κολακεύω] āre. &
PALPOR, ari. depon. Leniter, blande, & quasi tentando tangere.
Palpare in tenebris. Proverbialiter dicuntur qui rem obscuris vestigant conjecturis. Usurpat hoc proverbium Plato in Phædone, & Aristophanes in Pace.
Palpari, Adulari. Plaut. Amph. 1. 3. 9.
Observatote quam blande mulieri palpabitur. Palpari, blandiri. Fest.
Palpari, dativo jungitur, aliquando etiam accusativo. Hor. 2. Serm. 1. 20.
Cui male si palpere, recalcitrat undique tutus. Juven. 1. Sat. 35.
— quem munere palpat
Carus. [Gloss. Lat. Gr. Palpa equo, καταψῆσον τὸν ἵππον. Scribe Palpo.
Pectora præbet palpanda manu. Ovid. 2. Met. 866. al. Plaudenda.

PALPANS, antis. Partic. Ammian. 14. 11. Eum blandius palpantes.

PALPĀTIO, ōnis. f. [θωπεία] Plaut. Men. 4. 2. 43. Aufer hinc palpationes. i. e. Omitte palpari.

PALPĀTOR, ōris. m. [θωπευτὴς] Plaut. Rud. 1. 2. 37.
Ecquem tu hic hominem crispum, incanum videris:
Malum, perjurum, palpatorem?

PALPĀMEN, ĭnis. n. Prudent. Hamartig. 303.
Palpamen tenerum blandisa fotibus ambit.

PALPĀMENTUM, i. n. Ammian. 27. 12. Aptus ad muliebria palpamenta.

PALPĀBILIS, e. Adj. ut, Tenebræ crassitudine palpabiles. Orosius lib. 1.

PALPO, ōnis. m. Pers. 5. Sat. 176.
Jus habet ille sui palpo, quem ducit hiantem
Cretata ambitio? [Nisi distinguas potius, Sui, palpo quem &c. ut sit Ablativus dict. seq.

PALPUM, i. n. vel PALPUS, i. m. [θωπεία] Blanditiæ dicuntur. Plaut. Pseud. 4. 1. 35.
Ego istuc aliis dare condidici, mihi obtrudere non potes palpum. h. e. Blandiri, & spem inanem verbis injicere, ut ait Erasmus.
Palpo percutere, est Plausu tangere, & velut poppysmo, ut de equis Maro 3. Georg. 186. dixit,
— & plausæ sonitum cervicis amare. Turneb. Plaut. Merc. 1. 2. 42. Palpo percutit. Idem Amph. 1. 3. 28.

PALPĬTO, [σπαίρω, ἀσπαίρω] āre. Leviter ac frequenter moveri. Cic. 2. de Nat. Deor. 24. Animadversumque sæpe est, quum cor animantis alicujus evulsum ita mobiliter palpitaret, ut imitaretur igneam celeritatem, &c.
Cerebrum palpitat. Plin. lib. 7. cap. 16.
Jecur pavidum palpitat trepidis venis. Senec. OEth. 6.
Ignis arduus palpitat. Stat. 12. Theb. 71.
Lingua absecta palpitat. Lucan. lib. 2. 180.
Vertex palpitans. Plin. lib. 7. in præf.
Super aliquam palpitare. Juvan. 3. Sat. 134. de Stupratione.

PALPITĀTIO, ōnis. f. [σπαραγμὸς] propria Cordis est, & deinde partium singularum frequens & continuus motus. Plin. lib. 32. cap. 5. Imponat supra cordis palpitationem mulieri dormienti. Idem lib. 21. cap. 4. Itaque divulsis præcipua vivacitas, & partium singularum palpitatio.

PALPITĀTUS, ûs. m. Plin. lib. 9. cap. 30. Ne palpitatu ejiciatur.

PALSICIUM, i. n. Oppidum in Istria. Plin. lib. 5. cap. 19.

PALSUM, i. n. Flumen est Mauritaniæ apud Plin. lib. 5 cap. 1. Al. Salsum.

PALTUM, i. n. [πάλτον] Jaculi seu hastæ genus apud Persas; ex πάλλω quatio, vibro. V. Brisson. de Regno Persarum lib. 3. 15. p. 364.

PALTUS, [Πάλτος] Locus in Syria, circa quem Memnon sepultus est, ad flumen Badam. Strab. lib. 15.
Paltos, Oppidum ad Libanum montem in Syria. Plin. lib. 5. cap. 20. Pomp. 1. 12. & Strabo lib. 16. Hodie *Gibel* vocatur, teste Olivario in Melam.

PĀLŪDA, æ. f. dicta Pallas, a Paludamentis; quæ sunt insignia & ornamenta militaria, auctore Varrone 6. de L. L. 3. ubi allegat versum antiqui cujusdam poetæ,
Corpore Tartarino prognata paluda virago. Paluda, i. e. Paludata Pallas. Turnebus mallet Palude, quum constet Minervam ad Tritonidem paludem natam fuisse, ut ea fere palude prognata videatur: & quod Latini sermonis consuetudo vix hoc patiatur, ut Paludam pro Paludato loquamur. Sed fas non fit, inquit, a tanti scriptoris sententia recedere. [Paluda vestis nomen, unde Paludatus, Paludo verbum, & Paludamen, & Paludamentum verbalia, ut placet Voss. Etymol. p. 365. a Varrone tamen Adjective ponitur.

PĀLŪDĀMENTUM, i. n. [χλαμὺς, ἐφεστρὶς, φοινικὶς] Insigne ac ornamentum militare, præcipue tamen Imperatorum. Ideo quum ad bellum exit Imperator, ac lictores mutaverunt vestem, & signa incinuerunt, dicitur proficisci paludatus, auctore Varr. de L. L. 6. 3. Livius 31. 14. pr. Cum paludatis lictoribus profectus ab Urbe, Brundusium venit. Budæus; Paludamentum, Chlamys est imperatoria, id est eorum, qui exercitus ducebant. Valer. lib. 1. 6. 11. de Crasso loquens, qui apud Parthos occubuit, Pullum, inquit, ei traditum est paludamentum, quum in prælium exeuntibus album aut purpureum dari soleret. Paludamentum hodie *cottam armorum* vocamus. Hactenus Budæus.
Imperatoria paludamenta. Plin. lib. 22. cap. 2.
Paludamentum, pro Veste militari etiam ejus, qui non esset imperator. Liv. 1. 26. pr. Cognitoque super humeros fratris paludamento sponsi, quod ipsa confecerat, solvit crines, & flebiliter nomine sponsum mortuum appellat. Paludamentum enim illud erat unius Curiatiorum, quorum nemo, ut arbitror, imperator in Albanis fuit. Baysius. conf. supra.
Paludamentum etiam de Veste muliebri. Plin. lib. 33. cap. 3. Nos vidimus Agrippinam Claudii principis, edente eo navalis prælii spectaculum, assidentem ei, indutam paludamento, auro textili sine alia materie.
Paludamenta, inquit Varro de L. L. 6. 3. propterea dicuntur, quod qui ea habent, conspiciuntur, ac fiunt palam. Adde Liv. 9. 5. Flor. 1. 5. 6. ubi origo. & 4. 2. 50. Sallust. apud Non. 14. 12. & Plura in Lex. Pitisc. qui copiose persequitur.
An Lictorum etiam in bello gestamen fuerit, disputat Drakenb ad Sil. 9. 420. V. superiorem Liv. locum [Ubi forte Paludatus cum lictorib. legendum.

PALUDĀTUS, a, um. Adj. [χλαμυδωτὸς] Qui vel imperatoriam chlamydem, vel alia ejusmodi ornamenta militaria gestat. Cic. 15. Fam. 17. Pansa noster paludatus a. d. III Calend. Januar. profectus est. Idem 4. Att. 12. Crassum quidem nostrum minore dignitate ajunt profectum paludatum, quam olim æqualem ejus L. Paulum.
Aula paludata. Claudian. in sext. Cons. Hon. 596.
Jove paludatæ jam curia militat aulæ.
Duces paludati, Imperatores. Juven. 6. Sat. 399.
Paludati in libris auguralibus significatur, ut ait Veranius, Armati, ornati. Omnia enim militaria ornamenta, Paludamenta dici. Festus. conf. Nota Dacer.

PALUDATUS, Cognomen ab ornamento militari. Nummus est cujus Inscriptio, MVN. TVR. L. CAEL. AQVIN. M. CEL. PALVD. II. VIR. Vaillant. Numism. Col. t. p. 84.

PĂLŪDĂPIUM, [ἑλειοσέλινον] Apii species circa aquæductus, & in palustribus nascens: nomen est a Theodoro ad imitationem Græcæ compositionis conflctum: Græci enim hanc herbam ἑλειοσέλινον appellant, quasi Palustre apium.

PĂLUMBES, is. com. [φάσσα] Silvestris columba in arboribus sæpibusque nidificans. Virg. 1. Ecl. 58.

—raucæ, tua cura, palumbes. Lucan.

—macrosque palumbes. Plin. lib. 10. cap. 35. Vivere palumbes ad tricesimum annum, aliquos ad quadragesimum, Aristoteles auctor est, &c. V. Turneb. Advers. 21. 1.

Aeriæ palumbes. Virg. 3. Ecl. 69.

Fabulosæ palumbes. Hor. 3. Carm. 4. 12. Sic dictæ autem sunt, ut Lambinus existimat, quia de his multa fabulantur poetæ.

Palumbes minurrire dicuntur. V. MINURRIO.

Palumbem pro columba, Proverbium est. Conveniet ubi quod deterius est & adulterinum, pro eo quod est præstantius ac legitimum, supponitur. Palumbes autem columbis sunt adsimiles. Usus est Plato in Theæteto.

PALUMBUS, i. m. PALUMBA, æ. f. Idem. Martial. lib. 13. 67.

Inguina torquati tardant hebetantque palumbi. Propert. lib. 4. 5. 63.

Sed cape torquatæ Venus ô regina palumbæ. Emendatiora exemplaria legunt Columbæ. Plin. lib. 30. cap. 7. Item palumbus ferus, & e posca decoctus. Columel. lib. 8. cap. 8. Hac eadem ratione palumbos, columbosque cellares pinguissimos facere contingit.

PALUMBĪNUS, a, um. Adj. [φαττινὸς] Quod ex palumbe est. ut, Palumbina caro. Plin. lib. 30. cap. 12.

PALUMBŬLUS, i. m. dimin. Apul. Met. 8. & 10. p. 213.

PĂLŪS, ūdis. f. [ἕλος] Hor. in Arte Poet. 65.

—sterilisque diu palus, aptaque remis. [Nisi lectio mendosa est. Tentabam —sterilisque palus diu, ineptaque remis. Finalis certe in Palus produci debet.

Est autem Palus Locus aquosus, vel Aqua non fluens, neque perpetua. Dixi, Non perpetua, quia Lacus, quamvis non fluat, tamen aquam habet perpetuam: & ita differt a Palude. Cæs. 2. Bell. Gall. 16. Quò propter paludes aditus non esset.

Palus, inde dicta quod paululum aquæ in altitudinem contineat, & palam latius diffusæ. Varr. 4. de L. L. 5. Sed V. Voss. Etymol.

Alta palus. Virg. 4. Georg. 48.

Atra. Virg. 7. Æn. 802.

Cava. Catull. 18. 4.

Exhausta. Virg. 3. Georg. 432.

Fœda. Senec. Herc. fur. 9.

Horrenda. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 182.

Inamabilis. Virg. 6. Æn. 438.

Innabilis. V. INNABILIS.

Liquida. Ovid. 1. Met. 324.

Nebulosa. Sil. lib. 8. 382.

Nigra. Tibull. lib. 3. 3. 37.

Perpetua. V. PERPETUUS.

Pigra. Claud. de 4. Conf. Hon. 345.

Placida. Virg. 8. Æn. 88.

Putidæ paludis vorago. Catul. 18. 10.

Sordidæ. Stat. 4. Silv. 3. 8.

Stantes, Stagnantes. Hor. 3. Carm. 27. 9.

Vastæ. Lucret. lib. 5. 203.

Udæ paludes intumuere æstu. Ovid. 1. Met. 737.

Palus obducit pascua limoso junco. Virg. 1. Ecl. 49.

Siccare paludes. Cic. 5. Philip. 7.

Larus in paludibus; Suidas scribit dictitatum fuisse de iis, qui faciles sunt ad dandum. Ductum a Laro ave, quam eandem κέπφον appellari putant. Ea quoniam facile decipitur, illiciturque, proinde proverbio locum fecit. Ex Erasmo.

Palus Capreæ, Romulo fatalis fuit. In Campo Martio fuisse dicit Liv. 1. 16.

Palus Pomptina, & plur. Paludes Pomptinæ, fuerunt Fossæ quædam, partim navigabiles, quæ a Foro Appii ad Feroniæ fanum prope Terracinam ad M. P. XV. aut XVI. porrigebantur, olimque adeo amplæ patebant ut ante inundationem locum præbuerint 23. urbibus ut Mucianus ter cos. prodidit apud Plin. 3. 5. V. & Quintil. lib 3. cap. 8. & POMPTINUS.

PALŪDŌSUS, a, um. Adj. [ἑλώδης] Frequens paludibus. ut,

Humus paludosa. Ovid. 15. Met. 268.

Nilus paludosus. Stat. 3. Silv. 2. 108.

Ravennæ paludosæ. Sil. 8. 602.

PALUSTER, tris, & tre. Adj. [ἕλειος] Quod est ex palude. Paluster an recte dicatur, inquirit Charisius p. 63. conf. Priscian. p. 628. Sed exstat apud Vitruv. 3. 3. Locus congestitius ad imum, aut paluster. Columel. lib. 1. cap. 5. Deterrima aqua palustris, quæ pigro lapsu repit, pestilens quæ in palude semper consistit.

Calami palustres. Ovid. 1. Met. 706.

Junci. Ovid. 8. Met. 337.

Ulvæ. Virgil. 3. Georg. 175.

Undis palustribus fœta loca. Ovid. 14. Met. 103. alii legunt Ulvis.

Palustris, pro Paludoso, ut

Locus palustris, Plenus palude. Cæs. 7. Bell. Gall. 20.

Pascua palustria. Columel. lib. 6. cap. 27.

Vadum. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 59.

PALŪDESTRIS, e. Adj. Idem. Cassiod. Var. 2. 32.

PALUDĬCŎLA, æ. c. ut, Paludicolæ Sicambri. Sidon. Apollinar. 4. Epist. 1.

PALUDĬFER, ĕra, ĕrum. [ἑλοφόρος] ut, Aquæ paludiferæ. Auctor Philomelæ v. 44.

PALUDĬVĂGUS, a, um. Adj. Avien. Descript. Orbis v. 312.

Mæsta paludivagos Germania sevit alumnos

PĀLŬS, i. m. [πάσσαλος, σκόλοψ, σταυρὸς] dicimus Lignum acutum quod solet in terram defigi, fere in claudendis hortis, aut fulciendis vineis, & similibus. Tibull lib. 1. 7. 33.

Hic docuit teneram palis adjungere vitem. Plin. lib. 14. cap. 3.

Nec orthampelos indiget arbore aut palis, ipsa se sustinens.

Actus palus. V. AGO.

Alnei pali, oleaginei, robustei. Vitruv. lib. 5. cap. ult. V. mox.

Ruber palus, Mentula Priapi. Hor. 1. Serm. 8. 5.

Ustulati pali. Vitruv. lib. 5. cap. ult. Sin autem mollis locus erit, palis ustulatis alneis, aut oleagineis, aut robusteis configatur. Al. Ustilatis.

Alligare aliquem ad palum. Cic. 7. Verr. 11. Nomina sceleris conjurationisque damnati, ad supplicium traditi, ad palum alligati, repente multis milibus hominum inspectantibus soluti sunt.

Palus palo proximus. Plaut. Men. 2. 3. 53.

Peril misera, quam tu nunc mihi navem narras? MAN. ligneam

Sæpe tritam, sæpe fissam, sæpe excussam malleo.

Quasi suppellex pellionis, palus palo proximu' est. Proverbialiter dictum de Re vehementer abusa, ut singula conjungantur.

Palus fit per contractionem a Paxillus: si credimus Cic. in Orat. 153. V. paulo infra in ipsa voce, & in AXILLA.

PĀLUM, i. n. ex Varrone affert Nonius 171. ubi & femininum facit Pali, pl.

PAXILLUS, i. m. diminutivum a Palo. Varr. Bimargo, Ut novum cribrum novo paxillo pendeat. Non. a 649. Sic & Priscianus Sententiæ Ciceronis, qui per syncopen a Paxillus Palus factum vult, repugnat manifeste vocis significatio, quo miror magis utrique Scaligero sese probasse. Vossius in Palus a Pango arcessit. Colum. lib. 8. cap. 8. Vel si ita non competit, paxillis adactis tabulæ superponantur. conf 8. 10. Plin. 17. 21. & 19. 7.

PALARIA, ium vel orum. n. Charisius lib. 1. Neutra semper pluralia, hæc arma, hæc palaria, quum milites ad palos exercentur. V. Veget. de Re Milit. 1. 11. & 2. 23. & Alex. ab Alex. 1. 20. & Lex. Pitisc.

PALĀRIS, e. Adj. ut, Silva palaris, In qua cæduntur pali & pedamenta. Ulp. D. de usufr. l. 9. §. 7. Si fundi. Si fundi ususfructus fuerit legatus; & sit ager, unde in fundum, cujus ususfructus legatus est, solebat paterfamilias vel palo uti, vel salice, vel arundine: puto fructuarium hactenus uti posse, ne ex eo vendat: nisi forte salicti ejus, vel silvæ palaris, vel arundineti ususfructus sit legatus. Tunc enim & vendere poterit.

PALO, [πασσαλεύω] āre. Palis & pedamentis fulcire & munire. Columel. lib. 11. cap. 2. Ut vitis paletur, & capite tenus alligetur. Ibid. Reliquæ partes vinearum, propter brumam vel frigora omissæ, nunc palandæ & alligandæ sunt. conf. Pallad. 4. 7. & 12. 15.

PALĀTIO, ōnis. f. [σταύρωσις] Id fundamenti genus dictum est, quod in aquis, vel uliginosis, vel congestitiis locis fit, a palis, qui in terram depanguntur, vulgo Pilotium vocant. Vitruv. lib 2. cap. 9. In palustribus locis infra fundamenta ædificiorum palationibus crebre fixa, &c. permanet immortalis, ad æternitatem. De Alno loquens.

PALOR, ari. depon. V. suo loco.

P A M

PAMBĂSĬLĪA, vel PAMBASILEA, æ. f. [παμβασιλεία] dicitur quasi Regnum numeris omnibus dominationis consummatum. Cujusmodi sunt reges Gallici omnia arbitrio suo statuentes, qui omnia in potestate habent. Est igitur Pambasilia, ut inquit Aristoteles, genus illud regni, quum unus omnium potestatem habet communium & publicarum rerum. Polit. 3. 11.

PAMBŒŌTIA, n. pl. [παμβοιώτια] Sacra, quæ concurrente tota Bœotia in Palladis Ioniæ templo ad Coroneam celebrabantur. V. Alex. Alex. lib. 5. cap. 7. Vel potius Strab. lib. 9. p. 411. ibique Casaub.

PAMENOTHUS, ab Ægyptiis mensis appellatus, qui fit V. PHAMENOTH. Sic enim scribi debet.

PAMĪSUS, & PAMISSUS, & PAMMISSUS, [Πάμισος, Πάμισσος, Παμισὸς, Πάμισσος, Παμμισος] Arcadiæ fluvius in Stymphalo monte nascens, & præter Trœzenen in Messeniacum sinum influens, dictus Pammisus, quasi totus odiosus ob damna quæ agris infert. Ptolemæus Panisum, Πάνισον, vocat. Omnia hæc nomina apud Pausan. occurrunt.

Est & alter ejusdem nominis fluvius in Thracia ex Hæmo profluens, teste Plin lib. 4. cap. 11.

Item tertius in Thessalia, cujus meminit idem Plin. lib. 4. cap. 8.

PAMMYLES, Deus apud Ægyptios, Priapo non absimilis. Hujus festa Pammylia, & sacra Pammylia appellantur. Cratinus junior in Gigantibus. V. Hesychium & Lilium Syntag. 8. & 17.

PAMPHĂGUS, [Πάμφαγος] Nomen canis venatici, quasi Omnia devorantis. Ovid. 3. Met. 210.

PAMPHAGI, orum. m. [Παμφάγοι] Æthiopiæ populi, quibuslibet rebus vescentes, quorum meminit Plin. lib. 6. cap. 30. conf. Solin. cap. 43.

PAMPHĬLUS, i. m. [Πάμφιλος] Neoclidis filius, Platonis auditor, quem testatur Plato in Phædone inter eos qui in acie ceciderant, decem dies jacuisse, biduoque postquam inde sublatus fuerat, impositum rogo revixisse, ac mira quædam, tempore mortis visa, narrasse.

Suidas tres Pamphilos commemorat, duos Grammaticos, quorum alter patria Sicyonius, de Grammatica picturaque ac claris pictoribus scripsit. Alter Alexandrinus dictionarium edidit, quod & Pratum appellavit, id est variarum rerum collectanea. Tertius Atheniensis fuit Reip. expilator, De his Suidæ Pamphilis V. Burm. ad Quintil. 3. 6. p. 246. sq.

Fuit & alius Pamphilus presbyter, Eusebii Cæsariensis necessarius, qui tanto bibliothecæ divinæ amore flagravit, ut bonam partem voluminum Origenis sua manu descripserit. Apud Cæsaream Palæstinæ sub Maximino is Pamphilus martyrio exstinctus est. Ex Hieronymo.

Pamphili furtum. Proverbiali figura conveniet in peculatores, qui e publico suffurantur. Siquidem Pamphilus Atheniensis veteris comœdiæ conviciis notatus est, quod ærarium expilasset. Erasm. Adag.

Pamphilus postremo apud Comicos fere Amatoris juvenis persona est. Pamphilus enim, Totus amor, aut totus amicus verti potest. Terentianus Pamphilus, Omnium amans.

PAMPHȲLIA, æ. f. [Παμφυλία] Ptolem. lib. 5. cap. 5. regio est Minoris Asiæ inter Ciliciam & Syriam: ab Occasu Lyciam, & Asiæ Minoris partem: a Septentrione Galatiam & Cappadociam: a Meridie Mediterraneum mare, quod illic Pamphylii maris nomen habet: tota Tauri exspatiantis jugis septa. In ea (ut Pomponius 1. 14. refert) est fluvius Melas, navigabilis, & Eurymedon, apud quem Cimon Atheniensis Persas navali pugna superavit. Stat. 1. Silv. 4. 77.

Hunc quoque perque novem timuit Pamphylia messes.

PAMPHȲLIUS, a, um. Adj. gentile. [Παμφύλιος] Qui est ex Pamphylia. Cic. 1. de Divin. 25. Quæ quidem nunc a Romanis auguribus ignorentur, bona hoc tua venia dixerim, a Cilicibus, Pamphyliis, Pisidis, Lyciis tenentur.

Pamphylium mare. Plin. lib. 5. cap. 27.

Pampillum, Currus genus delicati. Lamprid. Heliog. cap. 29. pr. Junxit & quaternas mulieres pulcherrimas & binas ad Pampillum, vel ternas, & amplius, & sic vectatus est. Sed in emendatis codd. exstat, Ad papillam.

Pampĭnus, i. m. [[illegible], [illegible], [illegible]] a Virgilio genere masc. ponitur, a Varrone frequentius fem. significat Folium vitis, vel Ramusculum virentem. Columel. lib. 3. cap. 17. Omnis enim fecundus pampinus intra quintam aut sextam gemmam fructu exuberat: reliqua parte, quamvis longissima, vel cessat, vel perexiguos ostendit racemos.
Folii pampinus, vel Folium pampini. Columel. lib. 4. cap. 22. Nunc ubi unico aut alterius folii pampinus prorepsit e duro. [i.e. Cum uno &c. folio.
Pampinus & Palmes aliquando pro eodem accipiuntur. V. PALMES.
Opaca pampinus. Claud. in Epithal. Pallad. 5.
Viridi pampino cingens tempora. Hor. 3. Carm. 25. 20.
Defendit pampinus uvas. Virg. 1. Georg. 448.
Vestitur pampinis uva. Cic. de Senect. 50. Oriens uva se ostendit, quæ & succo terræ, & calore solis augescens, primo est peracerba gustatu, deinde maturata dulcescit, vestitaque pampinis, nec modico tepore caret, & nimios solis defendit ardores.
Pampinus etiam capitur pro Cirris polypi piscis. Plin. lib. 9. cap. 51. Polypi pariunt Vere ova tortili vibrata pampino.

Pampĭno, [[illegible]] āre. Pampinos decerpere, vel (ut ait Varr. de R. R. lib. 1. cap. 30.) ex sarmento coles, qui nati sunt de iis qui plurimum valent, primum ac secundum, nonnunquam etiam tertium relinquere, reliquos decerpere, ne relictis colibus sarmentum nequeat ministrare succum. Plin. lib. 18. cap. 27. Quum herba creverit in festucam, arcere aquas, vineas pampinare.

Pampinātus, a, um. Partic. vel Adj. [[illegible]] Plin. lib. 16. cap. 42. Eadem valvarum repagulis, & ad quæque libeat intestina opera aptissima, sive Græco, sive Campano, sive Siculo fabricæ artis genere spectabilis, ramentorum crinibus pampinato semper orbe se volvens ad incitatus runcinarum raptus. De abiete. Idem 17. 22. & 18. 29. & Treb. Poll. in Claud. cap. 17.

Pampinātio, ōnis. f. [[illegible]] Columel. lib. 4. cap. 6. Optimum est ab initio sic formare, ut frequenti pampinatione supervacua detrahantur.

Pampinātor, ōris. m. [[illegible]] Columel. lib. 4. cap. 27. Idque faciet variis de causis pampinator industrius.

Pampinārius, a, um. Adj. [[illegible]] Quod est pampini. Columel. lib. 4. cap. 24. Ne aut pampinarius palmes internatus, aut verrucæ similis furunculus relinquatur.
Pampinarium genus. Plin. lib. 17. cap. 22. Duo genera palmitum: Quod e duro exit, materiamque in proximum annum promittit, pampinarium vocatur. Columel. lib. 3. cap. 105.

Pampineus, a, um. aliud Adj. [[illegible]] Idem.
Autumnus pampineus. i. e. Pampinosus, cujus scilicet tempore vites foliis & fructibus plenæ sunt. Serv. Virg. 2. Georg. 5.
Frondes pampineæ. Ovid. 3. Met. 667.
Habenæ Liberi. Virg. 6. Æn. 804.
Hasta. Ovid. 13. Epist. 33.
Odor pampineus, poetice & figurate, pro Sapore vini. Propert. lib. 2. 33. 30.
Vites pampineæ. Ovid. 10. Met. 100.
Umbræ. Virg. 7. Ecl. 58.
Uvæ, Quæ adhuc suis hærent pampinis. Ovid. 3. de Pont. 1. 13.

Pampinōsus, a, um. similiter Adj. [[illegible]] Quod pampinis abundat. Columel. lib. 5. cap. 5. Et, si parum pampinosa vitis est, advectis frondibus & interdum stramentis fructus muniatur.
Folia pampinosa. Plin. lib. 23. cap. 1.

Pampinăceus, a, um. aliud item Adj. Columel. lib. 12. cap. 20. Item myrrhæ quincunx, calami pondo libra, casiæ selibra, amomi pondo quadrans, croci quincunx, cripæ pampinaceæ libra. Hermol. Sertæ Campanicæ. V. Ponted. not.

Pamphetus, V. NAUPORTUS.

P A N

Pān, Pānos, vel Panis. m. [Πὰν] Arcadibus cultus, præses ovium & equorum, inde ejus religionem Evander in Italiam traduxit. V. Ovid. 2. Fast. 271. Habitum ejus eleganter describit Sil. 13. 326. sq. Inuus a Latinis dictus, testibus Liv. 1. 5. & Macrob. 1. Saturn. 22. conf. Lex. Pitisc. Pan, inquit Servius in 2. Ecl. 32. Deus est rusticus in naturæ similitudinem formatus: unde & Pan dictus est, i. e. Omne. habet enim cornua in radiorum Solis, & cornuum Lunæ similitudinem. Rubet ejus facies ad ætheris imitationem. In pectore nebridem habet stellatam, ad stellarum imaginem. Pars ejus inferior hispida est, propter arbores, virgulta, & feras. Caprinos pedes habet, ut ostendat terræ soliditatem. Fistulam septem calamorum habet, propter harmoniam cæli, in qua septem soni sunt, ut diximus in Æneide — septem discrimina vocum. [illegible] habet, id est Pedum, hoc est baculum recurvum, propter annum, qui in se recurrit: quia hic, totius naturæ deus est. A poetis fingitur cum amore luctatus, & ab eo victus, quia ut legimus,
Omnia vincit amor. Ergo Pan secundum fabulas, amasse Syringam nympham dicitur: quam quum sequeretur, illa, implorato Terræ auxilio, in calamum conversa est: quem Pan ad solatium amoris incidit, & sibi fistulam fecit. Hæc Serv. Hunc Arcades colunt, eum universæ materiæ dominum appellantes. V. Macrob. Sat. 1. 22.
Arcadius Propert. 1. 18. 20.
Deus Arcadiæ. Virg. 10. Ecl. 26.

> Pan Deus Arcadiæ venit, quem vidimus ipsi
> Sanguineis ebuli baccis minioque rubentem.

Deus pecoris. Ovid. 2. Fast. 271.
Custos ovium. Virg. 1. Georg. 17.
Capripes. Propert. lib. 3. 15. 34.
Lycæus. Virg. 8. Æn. 344.
Parrhasio dictum Panos de monte Lycæi. V. Pausan. in Arcad. p. 268.
Montani Panes. Stat. 2. Silv. 2. 106.
Semicaper. Ovid. 14. Met. 515.
Tegæus. Propert. 3. 2. 30.
Et calami, Pan Tegeæe, tui. Virg. 1. Georg. 18.
Adsis ô Tegeæe favens.

Pinu præcincti cornua Panes. Ovid. 14. Met. 638.
Pinu caput præcinctus acuta. Ovid. 1. Met. 699.
Natum Pana ex Mercurio & Penelopa ferunt. Cic. 3. de Nat. Deor. 56.
Pan, Latine Incubus dicitur. Incubi vero sunt, Nocturna phantasmata mortalibus terrorem incutientia. V. suo loco.

Pānĭcus, a, um. Adj. [Πανικὸς] ut, Terror Panicus, Quem Pan immittit: qui iratus dicebatur subitos, & quorum causa ignorabatur, timores immittere. V. Chiliad. Cic. 7. Att. 26. extr. Ego bellum fœdissimum futurum puto, nisi qui, ut tu scis, Panicus casus exstiterit. al. Parthicus Tamen idem 14. Att. 3. [illegible] de Repentino terrore usurpavit. V. Corrad. & Manut. [conf. Polyæn. Stratag. 1. 2. Ceterum Tullium Hispanicus casus scripsisse non dubito. Bellum enim tum Cæsar in Hispania gerebat Marte adhuc dubio, cujus eventus in magna exspectatione fuit.

Panicum, i. n. [Πανικὸν] Terriculamentum subitum sed inane, a Pane, ut credidit vetustas, immissum. Mali ominis habebatur. V. Plutarch. in Cæs. Dion. Halicarnass. 5. 16. Erasm. Adag. & Politian. Miscell. cap. 28. conf. Barth. ad 11. Theb. Stat. p. 1296. sq. & Lex. Pitisc.

Pāniscus, i. m. [Πανίσκος] Dimin. a Pan. pl. Panisci, Dii Silvestres; quasi Panes parvi. Cic. 3. de Nat. Deor. 43. Si dii sunt, suntne etiam deæ? Si Nymphæ, Panisci etiam & Satyri? Idem de Divin. 1. 23. Fingebat Carneades, in Chiorum lapicidinis, saxo diffisso, caput exstitisse Panisci. conf. 2. 48. & Plin. lib. 35. cap. 11. ubi de Taurisco pictore.

Pānăces, is. n. vel **Panax**, ăcis. f. [[illegible]] Herba, cujus succus opopanax vocatur: [illegible], hoc est a sanandis omnibus morbis. Plin. lib. 25. cap. 3. Panaces ipso nomine omnium morborum remedia promittit: numerosum, & diis inventoribus ascriptum. Columel. lib. 11. cap. 3. Panax utroque tempore lævi & subacta terra rarissime disseritur. conf. Cels. 5. 4. & 27. Lucret. 4. 122. Columel. 10. 103. infra PANAX, & supra OPOPANAX.
Panaces Asclepion, Herba quæ & Agrestis origanus.
Panaces Chironicon, sive Panax chironius, herba quæ & Inula Campana. Diosc. cap. 52. & Apul. de Herb. cap. 95.
Panaces Heraclion, vel Herculeum; item Panax Heraclios, apud Romanos, Millefolia. Diosc. 3. 50. Plin. 25. 5.

Pānăcēa, æ. f. [[illegible]] Idem. Lucan. lib. 9. 921.
Et panacea potens, & Thessala centaurea. Virg. 12. Æn. 419.
Ambrosiæ succos, & odoriferam panaceam. Ubi Serv. Panaceam, Herbæ genus. Sciendum tamen Lucretium Panaceam ubique Salem dicere: unde possumus etiam hoc loco Salem intelligere: nam omnem pellit dolorem. Sed melius Herbam, quia ait Odoriferam.

Panacītes, æ. m. [[illegible]] Vinum ex panace herba Diosc. 5. 41.

Panacos Ceras, [[illegible]] herba Pæonia. Apul. de Herb. cap. 64.

Pānænus, [Πάναινος] Pictor Phidiæ frater, pinxit prælium Atheniensium apud Marathona factum. Plin. lib. 35. cap. 8. Induxit & Minervæ tectorium lacte & croco subactum. Plin. lib. 36. cap. 23. Strab. lib 8. Multum Phidiæ attulit adjumentum Penænus, illius e sorore nepos, operisque suscipiendi socius, cum ad statuam coloribus adornandam, tum vero ad amictum. [Sic cum Pausan. & Plin. legit Casaub. pro PANDÆNUS vulgato. Forte tamen nihil mutandum, idemque nomen varie scribitur, sicut [illegible], [illegible], & [illegible] dicebant.

Pānætius. [Παναίτιος] Rhodius, Stoicus philosophus, Nicagoræ filius, Diogenis Babylonii & Antipatri Tarsensis discipulus, præceptor Scipionis Africani, decessit Athenis: scripsit de Officiis, unde Cicero suos libros est mutuatus. V. Paterc. 1. 13. 3. & Cic. 4. Fin. 9. & 1. de Divinat. 3.
Libri nobiles Panæti. Hor. 1. Carm. 29. 13.
Fuit alter Panætius senior, item Rhodius: cujus inter philosophos multa mentio, scriptaque feruntur. Suid. V. Fabric. Bibl. Græc. Vol. 2. in Catalogo Stoicorum.

Pānætōlium, i. n. [Παναιτώλιον] Universæ Ætoliæ concilium. Liv. 31. 29. pr. Concilium Ætolorum statuta die, quod Panætolium vocant, futurum erat. Idem 35. 32. Quinctius petiit, ut legatos ad Panætolium concilium mitterent. [Sed in emendatis libris exstat Panætolicum. Quomodo etiam priore loco legendum puto, nomine possessivo. Non me fugit gentile ab Ætolia Ætolius a Stephano proponi. Sed sine dubio [illegible] apud ipsum legendum, ut ex sequentibus verbis liquet. V. locum. Sic ab Italia Italus gent. & Italicus poss. non Italius. V. eundem in [illegible], [illegible], &c. Panætolium apud Plin. 4. 2. montis Ætoliæ nomen est.

Panætolĭcus, a, um. Adj. [Παναιτωλικὸς] Liv. lib 31. cap. 32. extr. Quum legib. cautum esset, ne de pace bellove, nisi in Panætolico, & Pylaico concilio ageretur. conf. dict. præced.

Pānăgæa Diana [ἡ παναγαία Ἄρτεμις] proverbio dicebatur olim, Peregrinationem impensius amans, errabundus, instabilis, nulla certa sede consistens. Siquidem Diana vagari dicitur apud poetas, & per nemora montesque oberrare. Quin domicilium etiam subinde mutat, nunc apud superos agens, nunc apud inferos: ne specie quidem semper eadem, sed nunc pleno orbe, nunc mutila, nunc nulla. Erasm. incertum ex quo fonte.

Pānărĕtus, i. m. [[illegible]] dici potest, Omnium virtutum continens; [illegible] enim totum significat, [illegible] virtus. Proprium pocoris apud Martial. lib. 6. 89. Arguto madidus pollice panaretus.

Panarium, V. PANIS.

Pānăthenæa, orum. pl. n. [Παναθήναια] Quinquatria Minervæ festa, seu ludi ac celebritates, quæ quinto quoque anno in Palladis honorem Athenis fiebant: unde apud Cic. in Orat. 38 Panathenaicus liber ab Isocrate scriptus, sic dictus, quoniam in Panathenæis erat recitandus. Continet autem Athenarum encomium, & rerum ab Atheniensibus gestarum. Hujusmodi festis peplum Minervæ ferebatur, & singulis lustris fieri solebant, in quibus solenni carmine per tubicinem & præconem ludicrum indicebatur, undique ad certandum ingrediebantur athletæ: neque congressuri cum quo certarent eligebant, sed cum primo prodeunte congrediendum erat. Neque ad spectandum mulieres, præter unam Pherenicem, de qua V. in BERENICE, & Cereris sacerdotes admittebant. In Panathenæis quoque pueri puellæque, forma conspicui, manibus amplexi, nunc in orbem, nunc in obliquum, per diversos flexus, pyrrhicham in theatro saltabant. Alexand. Neapolit. lib. 5. cap. 8. & lib. 6. cap. 19. Erant & alia Panathenæa festa, quæ quotannis iterabantur, auctore Suida: ad quorum differentiam illa Quinquatria magna dicebantur, teste Platone in Eutiph. Panathenæorum celebritas inducta est primo ab

Erichthonio, quum vicatim disjectum Atheniensium populum in civitatem coegisset Ex Cæl. lib. 11. cap. 27.

Panathenæa, ut in Theseo scribit Plutarchus, & Suidas, Theseus instituit.

Panathenaicum, i. n. [παναθηναϊκὸν] Unguenti genus, quod (ut Plin. lib. 13. cap. 1. inquit) Athenæ perseveranter obtinuere.

Panax, [πάναξ] Herbæ nomen apud Galen. lib. 8. de Simplic. medic. facultatib cap. 35. 36. & 37. Ejus tria sunt genera, Heracleium, Asclepeium, & Cheironeium: quæ omnia excalfacere idem Galenus ait. V. PANACES & PANACEA.

Pancarpiæ, arum. f. pl. [παγκάρπιαι] dicuntur Coronæ ex vario genere florum factæ. Fest. Immo Fructuum. V. Dacer. not. & Tertull. adv. Valent. cap. 12.

Pancarpineus, a, um. Adj. apud Varronem.

Pancarpon, [πάγκαρπον] Spectaculi genus est, quasi Omnium arborum fructibus concinnata silva, apud Imperatorem in Novul. de Consulib. §. ut primus quidem. conf. Cassiod. Var. 5. 42. & Cerd Adv. 52. 3.

Panchæi, [Παγχαῖοι] Populi, qui ut Pomponius refert lib. 3. 9. deserta Libyæ habitant, qui & Ophiophagi vocantur, quoniam serpentibus vescantur. Al. Candæi.

Panchāïa, æ. f. [Παγχαΐα] quasi Tota dehiscens, regio Arabiæ, tota arenosa, in qua arbores sponte natæ tus emittunt. Virg. 2. Georg. 139.

Totaque turifera Panchaia pinguis arenis. Servius scribit Panchaiam, Arabiam, & Sabæorum gentem eandem esse, apud quam nascitur tus. V. apud Strab. lib. 7. ubi inquit: Apud Euhemerum Panchæa terra Regio fabulosa est.

Dives Panchaia Tibul lib. 3. 2. 23.

Panchæus, a, um. [Παγχαῖος] Adj. ut,

Ara Panchæa Valer. 1. Argon. 575.

Cinnama Panchæa. Claud. de Nupt. Hon. 94.

Odores Panchæi, Arabici. Lucret lib. 2. 417.

Panchāĭcus, a, um. aliud Adj. [Παγχαϊκὸς] ut,

Tellus Panchaica. Ovid. 10 Met. 309.

Panchrestus, a, um. Adj. [πάγχρηστος] Latine dici potest Omnibus conducibile, vel omnibus affectibus utile. ut, Panchrestum medicamentum. Cic. 5 Verr. 152. Adventu L. Metelli Prætoris, quum omnes ejus comites iste sibi suo illo panchresto medicamento amicos reddidisset, aditum est ad Metellum, eductus est Apronius. Pecuniam vocat Cicero Panchrestum medicamentum. Plin. lib. 36. cap. 20.

Panchrestos stomatice, Medicamentorum compositio. Plin. 23. 7.

Panchrestarius, i. m. Artifex operis dolciarii. Arnob. l. 2. p. 70. V. Elmenhorst. & Turneb. Advers. 13. 14. & Salmas. in Lamprid. Heliog. cap 32.

Panchrōmos, i. m. [πάγχρωμος] herba Verbenacæ. Apul. de Herb. cap. 3.

Panchrōs, [πάγχρως] Gemma quæ constat ex omnibus coloribus. Plin. lib. 37. cap. 10. Panchros ex omnibus fere coloribus constat. Scribitur & PANCHRUS.

Panchrysus, i. com. Adj. [Πάγχρυσος] Totus aureus. Plin. 5. 29. Berenice (urbs Ægypti) Panchrysos cognominata est.

Pancratias, **Pancratiastes**, **Pancratice**, **Pancration**, V. PANCRATIUM.

Pancrătium, i. n. [παγκράτιον] quasi Omnia potens, Ludus gymnicus, ex eo, ut videtur, dictus, quod advocatis omnibus corporis viribus, omniumque nervorum contentione transigeretur. Propert. lib. 3. 14. 8.

Pulverulentaque ad extremas stat femina metas,

Et patitur duro vulnera pancratio. Quintil. lib. 2. Instit. Orat. cap. 9. Sicut ille exercandi corpora peritus, non si docendum pancratiasten susceperit, pugno ferire vel calce tantum, aut nexus modo, atque in iis certos aliquos docebit: sed omnia quæ sunt ejus certaminis. Sunt qui Pancratiastas pro Pentathlis intelligi volunt, id est iis qui quinque illa antiqua certamina Græciæ obierunt & vicerunt: παγκρατιάζοντας, πανταχοῦ κρατοῦντας intelligi volentes, id est omnium victores. idque Hermolaus lib. 34. emendationum suarum scripsit. Quod unde acceptum sit, nescire se fatetur Budæus. Suidas certe Pancratiasten, Manibus pedibusque pugnantem, interpretatur. V. Gellium lib. 12. & Mercurial. de Arte Gymnastica, 2. 8 9. vel Lex. Pitisc. [Gellii locus est lib. 13. cap. 27. ubi Gronov. ex MSS. legit, Athletarum, qui pancratiæ vocantur. Pancratiæ pl m. est a recto sing. παγκρατιας. V. & Voss. Etymol. & seq. PANCRATIASTES.

Pancratio vincere Plin. lib. 35. cap. 11.

Pancrătion, vel **Pancratium**, Herba apud Galen. lib. 8. de Simplic Medic facultatib, cap. 32. V. & Dioscor. lib. 2. cap. 168.

Pancratiastes, æ. m. [παγκρατιαστὴς] Qui pancratio excellit, certator & victor pancratii. Gell. lib. 3. cap. 15. Diagoras tres filios habuit: unum pugilem, alterum pancratiasten, tertium luctatorem. Adde Plin. 34. 8 & Sen. 5. Excerpt. controv. 3.

Pancratium pro Pancratiaste dixit Senec. lib. 5. de Beneficiis cap. 3. pr. Lacedæmonii, inquit, vetant suos Pancratios cestu decernere. Grut. edidit, Pancratio aut cestu. V. not. ejus, ubi tamen nihil de varia lectione.

Pancratĭce, Adv. [παγκρατιαστικῶς] i. e. Robuste: unde Pancratice valere, i. e. Robustum esse, ut solent qui pancratio exercentur. Plaut. Bacch. 2. 3. 14. Benene usque valuit? C. pancratice atque athletice. V. Panvin. de Lud. Circ. 2. 2.

Panda, seu **Pantica** Dea a Romanis summa in veneratione habita est, sic dicta quod pandat, id est aperiat viam. Arnobius. Panda item dicta dea pacis, a pandendis Jani portis. Meminit Gell. 13. 13. conf. Voss. Etymol. p. 366. in Pando, & Lex. Pitisc.

Panda, Oppidum non procul ab Alexandria, quod est Sogdianorum. Plin. lib 6 cap. 16 Solin. cap. 6u.

Pandæ, Gens sola Indorum feminis regnata. Plin. lib. 6. cap. 20. & 23.

Pandænus, V. PANÆNUS.

Pandana, Porta Romæ, quæ antea Saturnia dicebatur; ita dicta a verbo Pando, quod semper pateret ad res quæ in urbem ferebantur. Eadem appellabatur Libera a libertate. Auctores Pomp. Fest. & Varr. lib. 4. de L. L. 7. & Solin. cap 2.

Pandarus, [Πάνδαρος] Lycaonis filius, rex Lyciorum quam apud Trojam pugnatum est V. Homer. lib. Iliad. 2. 824. seu Bœot. 334. Lyciam Troas appellat post Homerum Strab. lib. 13.

Pandatāria, æ. f. [Πανδαταρία] Insula est exigua in sinu Cajetano, distans a continente CCL stadiis. Strab lib 5. Ptolem. lib. 3. cap. 1. Corrupte Pandutoria Πανδατωρία, Tacito Pandateria. hodie Pandaria. conf. Solin. cap. 9. & Plin. 3. 6.

Pandectæ, arum. f. pl. [πανδέκται] dicuntur Volumina nihil non continentia, & ex quibus possis, quod velis, velut e cornucopia depromere: ut Pandectæ legum, quæ omne jus complectuntur, a πᾶν omne, & δέχεσθαι capio, suscipio. V. Gell. lib. 13. cap. 9. Idem in Præf. qui olim ad calcem lib. ult. legebatur, Sunt qui libros suos pandectas, &c. Inscripserunt. Hanc inscriptionem Plinius in Præfatione inter illecebras & magna promittentes numeravit, propter quas, ut ipse inquit, vadimonium deseri possit. Legum Ro. pandectis coagmentandis septem & triginta Jurisconsulti symbolas contulerunt, ex quorum verbis Digestorum leges velut Centones consarcinatæ sunt. Hæc ex Budæo. Utrum masculini generis esse debeat, V. Priscian. l. 7. & Casaub ad. 5. l. Strabonis. conf. Voss. de Analogia, 1. 16. & Coler. in Parerg. cap 23.

Pandectus, ĕris. m. [πανδέκτης] Qui omnia continet. Ita liber 4. Apicii inscribitur. Al. Pandectes. [Puto ex Gr. πανδέκτης Pandictes

Pandeletius gnome. [Πανδελέτειος γνώμη] Proverbialis figura Pandeletiam sententiam Cratinus dixit, Morosam ac molestam. A Pandeleto quopiam sycophanta, ex eorum genere, qui quo quæstum faciant, dicas impingunt grandes, & simili studio ferunt suffragia. Erasm. Adag. ex Saida.

Pandēmus Venus, i.e. Popularis. [Πάνδημος Ἀφροδίτη] Pandemi & Uraniæ meminit Theocritus in Epigrammate. V. Suid. Hinc Pandemi dies. Epiphanius in Ancorato: Pandemis, hoc est popularibus diebus, cibis quidem in totum cararunt, vina vero libunt, nihil commodi mortuis hoc afferentes, immo potius seipsos lædentes, verum tamen cogitatoria consuetudine confiteri mortuorum resurrectionem. Pandemis diebus, mortuis epulas publice offerebant. Lil. 13. Syntag. [Sed quid Veneri Pandemo cum mortuis? Vereor ne quid erroris sit in hoc festo

Pandēmus, i. Gr. πάνδημος, i. e. Per universum populum grassans. Luis species appellatur apud Ammian. 19. 4.

Pandĭa, æ. f. Gemma varios colores exhibens. Cassiodor. l. 5. Epist. 34.

Pandīa, ōrum. n. pl. [Πάνδια] Jovis festum apud Græcos, sicut Junonia Herea, Musarum Musæa, Cereris Demetria, Mercurii Hermæa erant. Alex. ab Alex. lib. 5. cap. 8.

Pandicularis, e. Adj. Pandicularis dies, idem & Communicarius, in quo omnibus diis communiter sacrificabatur. Paulus. Deceptus falsa lectione, puto.

Pandĭcŭlor, [σκορδινῶμαι] ari. Panduculari dicuntur, inquit Festus, Qui toto corpore oscitantes extenduntur, eo quod pandi fiunt. Plaut. Men. 5. 2. 30. Ut pandiculans oscitatur.

Pandĭcŭlātio, ōnis. f. [σκορδινισμὸς] Oscitatio, vel potius corporis inter oscitandum extensio. Fest.

Pandiculatio, est Motus illegitimus corporis totius a facultate naturali proveniens. Galen. lib. 2. de Symptomat. caus in principio. Convulsio, inquit, & tremor, palpitatio & rigor, qui est totius corporis concussio, vibratioque. Præterea horror & singultus, tussis & ructus, sternutatio & pandiculatio & oscitatio, & dentium ex concussu stridor, omnia motum illegitimum pro communi genere habent.

Pandīon, ōnis. m. [Πανδίων] Proprium nomen Erichthei Atheniensium regis filii, cui successit in regno. Hujus filiæ fuerunt Progne & Philomela. Dictus Pandion, quasi Totus dios, i. e. Jovis.

Nata Pandione, Progne. Ovid. 6. Met 634.

Ales Pandionis, Hirundo. Lucan. ad Pison. 255.

Pandīŏnius, a, um. Adj. [Πανδιόνιος] Idem quod Atticus. Claud. de Rapt. Proserp. 19.

Et Pandionias quæ cuspide protegit arces. de Pallade.

Cavea. Sidon. Qui Pandioniam movebat orator caveam tumultuosam.

Mons Pandionius. Stat. 2. Theb 720.

Pando, [κυρτόω] āre. Pass. Pandari, significat Incurvari, onerique cedere. Unde pandari trabs dicitur, quasi incurvari, cedereque ponderi. Plin. lib. 16. cap. 42. At populus contra omnia inferiora pandatur, palma e contrario fornicatur. Quintil. lib. 11. cap. 3. Leviter pandata manus cui Supinata opponitur.

Pandare, neutrum. Quintil. lib. 11. cap. ultimo, Pectus ac venter ne projiciantur observandum: pandant enim posteriora; & est odiosa omnis supinitas. Nisi forte sensus sit, Pectus ac venter pandant posteriora. Vitruv. 2. 9. Ulmus & fraxinus celeriter pandant. V. in Palandr.

Pandātus, a, um. Partic. ut, Apes sarcina pandatæ. Plin. 11. 10.

Pandātio, ōnis. f. [ἀνακάμψις] Vitruv. lib. 7. cap. 1. Contignationes pandationibus sidentes movendo se faciunt vitia pavimentis.

Pandus, a, um. Adj. [κυρτὸς] Incurvus. Ex Pandidus contr. ut Prisc. l. 4. & ex eo Voss. in Etymol. Virg 2. Georg. 194.

Lancibus & pandis fumantia reddimus exta. [Ego verbum a nomine ductum puto, non contra.

Asellus pandus. Ovid. 1. de Arte Am. 543.

Carinæ Virg. 2. Georg. 445.

Cupressus in operibus solet esse panda. Vitruv. 2. 9.

Delphines. Ovid. 3. Trist. 10. 43.

Dorsum. Senec. Agam. 6.

Fauces. Stat. 4. Silv. 3. 71.

Juga boum. Ovid. 1. Amor. 13. 16.

Nuris. Ovid. 3. Met. 674.

Naves. Lucret. lib. 5. 1441.

Rami. Ovid. 14. Met. 660.

Rostrum. Ovid. 14. Met. 282.

Pando, pandi, passum & pansum, [ἁπλόω, πετάζω, ἀναπετάννυμι, ἀναπτύσσω] ĕre. significat Aperire & patefacere. Plaut. Bacch. 3. 1. 1.

Pandite atque aperite propere januam hanc
Orci, obsecro.

Pandere, Varro de vita Pop. Rom. lib. 1. existimat ea causa dici, quod iis, qui ope indigerent, & ad asylum Cereris confugissent, panis daretur.

tur. Pandere ergo, quasi Panem dare, & quod nunquam fanum talibus clauderetur. Non. 1. 209. V. Voss. Etymol.

Aciem pandere. V. ACIES.
Agros pandere pingues. Lucret. lib. 5. 1247.
Alas ad solem. Virg. 4. Georg. 28.
Alna velorum. Virg. 3. Æn. 520.
Brachia pandit ulmus. Virg. 6. Æn. 282.
Claustra pandita januæ. Catul. 59. 76.
Domus panditur. Virg. 10. Æn. 1.
Forem difficilem. Ovid. 1. Amor. 6. 2.
Iter alicui. Lucan. ad Pison. 212.
Limina. Stat. 1. Silv. 1. 22.
Mœnia urbis. Virg. 2. Æn. 234.
Pennas in litore pandunt halcyones. Virg. 1. Georg. 398.
Portæ panduntur. Virg. 2. Æn. 27.
Spatia membrorum pandit. Stat. 6. Theb. 752.
Spectacula. Hor. 2. Serm. 2. 26.
Vela curvato sinu. Ovid. 3. de Arte Am. 500.
Vela orationis pandere; metaphora sumpta ab iis, qui vela ventis explicant. Cic. 4. Tusc. 9. Quærebam igitur, utrum panderem vela orationis statim, an eam ante paululum dialecticorum remis propellerem.
Vestigia. Virg. 2. Georg. 258.
Viam. Tacit. lib. 2. Hist. 4.
Viam ad aliquid alicui. Liv. 4. 25. Nulla merita cuiquam ad dominationem pandere viam.
Pandere viam fugæ Deos. Liv. 10. 5.
Dictis pandere aliquid. Lucret. lib. 5. 55.
Casus suos. Ovid. 14. Met. 221.
Medium alicujus rei. Cic. in Arat.
Rem ordine. Virg. 3. Æn. 179.
Panditur immensa planities repente. Protenditur, sese offert, apparet. Liv. 30. 4.
Longe itaque se pandunt divina illa bona, cælumque contingunt. Cic. 5. Tusc. 76.

PANDENS, entis. Partic. [πετάζων] ut, Guttura tria pandens Cerberus. Virg. 6. Æn. 420. Idem. 8. 712. Nilus pandens sinus.

PASSUS, a, um. aliud Partic. [πεπετασμένος] Apertus, extensus. ut, Passa vela, i. e. Diducta, distenta.
Capillus passus. i. e. Porrectus ac sparsus. Ter. Heaut. 2. 3. 50.
Capillus passus, prolixus, circum caput
Rejectus negligenter. conf. Phorm. 1. 2. 56.
Crines passi. Virg. 1. Æn. 484.
Lac passum. Ovid. 14. Met. 274. Al. Pressum.
Linum passum ac tusum. Plin. lib. 19. in Proœm.
Manibus passis, & Velis passis dicimus, inquit Gell. quod significat Diductis atque distentis. Itaque Plaut. in Mil. 2. 4. 7. A littera in E mutata per compositi vocabuli morem, Dispessis dicit, pro eo quod est Dispassis. Hæc ille lib. 15. cap. 15. Cæs. 1. Bell. Gall. 51. extr. Eo mulieres imposuerunt, quæ in prælium proficiscentes milites passis manibus flentes implorabant, ne se in servitutem Romanis traderent. conf. Idem 2. Bell. Gall. 13. extr.
Palmis passis, h. e. Expansis. Cic. 2 de Nat. Deor. 111. Minorem autem Septentrionem Cepheus passis palmis terga subsequitur. conf. Cæs. 3. Civ. 98.
Velis passis pervehi. Cic. 1. Tusc. 119. Portum potius paratum nobis & profugium putemus, quo utinam passis velis pervehi liceat. De morte.
Vento secundo, velo passo. Plaut. Stich. 2. 3. 44.
Versus passi. i. e. Soluta oratio. Apul. Florid. 2.
Racemi passi, Aridi. Virg. 4. Georg. 269. i. e. Rugosi.
Uva passa. Plaut. Pœn. 1. 2. 99. V. PASSUM, i. n.
Passos senes dixit, Lucilius apud Non. 1. 38. i. e. Exsuccos. Idem 4. 364.

PANSUS, a, um. Partic. Idem quod Passus. ut,
Pansis in altum brachiis. Prudent. Cathem. 10. 170.

PASSATIUS, a, um. Adj. Idem quod Passus. ut, Ficus passatiæ. Capitol. in Albino cap. 11.

PASSO, are. Theod. Priscian. 1. 34. Quibus ungues passaverint.

PANDOCHIUM, i. n. [πανδοχεῖον] Hospitium, diversorium, stabulum, caupona, πανδοχεῖον. Unde & Caupo ipse, Pandocheus, πανδοχεύς, dicitur.

PANDŌRA, æ. f. [Πανδώρα] Mulier formosissima, & gratiosissima, cui singuli dei sua dona dederunt, Pallas scilicet sapientiam, Venus decorem, Apollo musicam, Mercurius eloquentiam, &c. Unde dicitur Pandora, quasi Omnium donum, vel ab omnibus donata, vel omnium rerum genere donata. Hanc, ut ait Hesiodus ἔργ. 81. Juppiter in terram misit ut homines deciperet. Prometheus, Iapeti filius (ut ait Hyginus fab. 142.) primus homines ex luto finxit. postea Vulcanus Jovis jussu ex luto effigiem mulieris fecit, cui Minerva animam dedit, ceterique dii alius aliud donum dederunt, ob idque Pandoram nominarunt. Ea data in conjugium Epimetheo fratri. Inde nata est Pyrrha, quæ mortalis dicitur prima esse creata. Hactenus ille. Ab Hesiodo & aliis proditum est, Pandoram fuisse primam mulierem: nam ante eam muliebre genus fuisse nullum, auctor Pausanias in Attic. p. 22. extr. Wech.
Pandora apud Aristophanem pro Terra accipitur, quod omnia ad vitam necessaria nobis suppeditet.
Est & nomen matris Deucalionis: a qua Thessalia, Pandora dicta est.
Est & Pandore Gens in convallibus Indiæ, quam ait Plin. lib. 7. cap. 2. ducentos annos vivere, in juventute candido capillo, qui in senectute nigrescat. Al. Pandare. [Forte Pandæ, vel Pandarum. V. PANDÆ.

PANDŌSIA, æ. f. [Πανδοσία] Plin. lib. 3. cap. 1. Lucanorum in Italia urbs, in qua Alexander Epirotes occubuit, errore nominis deceptus, quum responso Dodonæi Jovis urbem Pandosiam cavere jussus esset.
Est enim & altera, ut idem testatur lib. 4. cap. 1. ejus nominis in Epiro. Justinus lib. 12. cap. 2. Juxta urbem Pandosiam, non prius fatalis loci cognito nomine, quam occideret, interficitur. Liv. 8. 24. pr. Accito ab Tarentinis in Italiam data dictio erat, Caveret Acherusiam aquam,

Pandosiamque urbem: ibi fatis ejus terminum dari. Horum meminit & Strab. lib. 6.

PANDRŎSOS, i. f. [Πάνδροσος] filia fuit Cecropis Atheniensium regis, soror Aglauri & Herses, de quibus Ovid. 2. Met. 737.
Pars secreta domus, ebore & testudine cultos
Tres habuit thalamos, quorum tu Pandrose dextrum,
Aglauros, lævum: medium possederat Herse.

PANDŪRA, æ. f. vel PANDURIS, idis. f. [πανδοῦρα, ἡ πανδουρίς] Instrumentum est musicum, trichordum, non absimile Nablæ. Sunt qui Pandorum id, non Pandura appellitent, alii Pandorium & Pandurium. meminit Varro. Isidor. 3. 20. in ἐμπνευστοῖς organis ponit, & cum Syringe confundere videtur. Pandorius, inquit, ab inventore vocatus, de quo Virg. 2. Ecl. 32.
Pan primus calamos cera conjungere binos
Instituit &c. conf. Polluc. 4. 9. & Casaub. ad Lamprid. Heliog. cap. 32. V. plures auctores in Lex. Pitisc. Ab eo

PANDURIZO, are. [πανδουρίζειν] i. e. Panduram pulsare; sicut Citharizare dicimus, i. e. Citharam movere. Lamprid. Eliogab. cap. 32. Tuba cecinit, pandurizavit, organo modulatus est. Pneumatica item organa conjungens. Et hinc

PANDURISTA, æ. m. [πανδουριστής] sicut & Citharista: quo verbo usi sunt Martianus & Varro. Cæl. lib. 9. cap. 4. Nablas legitur apud Athenæum, quem excogitaverint Phœnices primi: unde & Nablistæ, sicut Panduristæ, a Pandoro, vel Pandura, ut est apud Varronem & Martianum, quam ex marina lauro compingunt Troglodytæ. Unde novatum Lampridio Pandurizare verbum, i. e. Panduram pulsare. Hæc ille. [Varronem meminisse Panduræ asserit & Casaubonus, sed locum vellem indicasset. V. etiam H. Steph. Thes. Gr.

PANEAS, [Πανεάς] Fons e quo Jordanis amnis profluit, inque Asphaltiten lacum (Sacræ literæ Asphaltiten, Gennesaret vocant) prolabitur. Plin. 5. 15.
Paneas, Oppidum Decapoleos, in regione Syriæ. Plin. lib. 5. cap. 74.

PANEBII, Populi in Arabia, de quorum regibus ac moribus sic scribit Alexander, Panebii, si quando rex moritur, corpus quidem defodiunt, caput vero auratum in templo augustissimo consecrant dicantque. Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 2.

PĂNĒGYRIS, is. f. [πανήγυρις] Nundinæ, solennis conventus & publicus, seu celebritas, quales quinto quoque anno Athenis celebrari solitos scribit Herod. lib. 6. & ex eo Alex. ab Alex. Genial. dier. 5. 7. Hinc πανηγυρικοὶ λόγοι, id est panegyricæ orationes, quæ in hujusmodi conventibus & maxima celebritate haberentur. Significat etiam Locum in quem hæc celebritas convenit. V. Argol. in Panvin. de Lud. Circens. 1. 18.
Erat in eo ipso loco illo die nundinarum πανήγυρις. Cic. 1. Att. 14.
Malorum panegyris: proverbialiter dicitur de Malis agminatim ingruentibus, & invicem sibi succedentibus: metaphora ducta a solenni illo populi conventu, ad ludos festos celebrandos, qui panegyris dicebatur. V. Suid.

PANEGYRĬCUS, a, um. Adj. [πανηγυρικός] Ad Panegyrin pertinens. Hinc

PANEGYRĬCUM, i. m. [πανηγυρικὸς] subaudito λόγος, i. e. Sermo. Quod genus, in frequenti panegyri habitum, fere fuit laudatorii aut suasorii argumenti. Cic. in Orat. 37. Sed quoniam plura sunt orationum genera, eaque diversa, neque in unam formam cadunt omnia, laudationum, scriptionum & historiarum, & talium suasionum, qualem Isocrates fecit panegyricum. Quintil. lib. 2. cap. 10. Nam & in iis actionibus, quæ in aliqua sine dubio veritate versantur, sed sunt ad popularem aptatæ delectationem, quales legimus panegyricos, totumque hoc, &c.

PANEGYRISTA, æ. m. [πανηγυριστής] Auctor sermonis panegyrici, apud Sidon. 4. Epist. 1.

PANĒMUS, Julius mensis ab Atheniensibus dictus. Alexand. lib. 3. cap. 24. Dier. Genial. [Immo Panemus, πάνεμος: non ab Atheniensibus, verum a Corinthiis, ut Demosth. vel a Bœotis, ut Plut. vel a Macedonibus, ut Suid. usurpatum id nomen fuit.

PĂNĔRŌS, [πανέρως] Gemma est, alio nomine Pansebastos appellata, quæ fecunditatem creditur afferre. Plin. lib. 37. cap. 10. V. PANSEBASTOS.

PANĒUS, [Πάνειος] Fons est sub Libano monte, in quem si qua natantia projiciantur, in lacu cui Phiala nomen est, cuncta reperiuntur. V. PANEAS.
Est etiam hoc nomine Colchorum fluvius, cui oppidum imminet sui nominis, habens post se Heniochorum multimodas gentes.

PANGÆUS, [Παγγαῖος] Thraciæ promontorium magnum atque excelsum, Macedoniæ junctum, in quo, ut scribit Herod. lib. 7. aurea sunt & argentea metalla: quem cum Pieres & Hodomanti, tum præcipue Satræ exercent. In sing. est masc. gen. in plur. neutri. Stat.
— illi Pangæa resultant,
Ismaraque.
Alta Pangæa. Virg. 4. Georg. 462.
Cana Pangæa nivosis jugis. Lucan. lib. 1. 647.
Perfindunt inarata diu Pangæa juvenci. Stat. 10. Theb. 506.

PANGÆUS, a, um. Adj. [Παγγαῖος] ut, Arva Pangæa.
Flumina. Ovid. 3. Fast. 739.

PANGO, pĕpĭgi & panxi, pactum, [πηγνύω, πέπηγα] ĕre. Figere, plantare, sive jungere. Fest. Pangere, Figere. Unde, Plantæ pangi dicuntur, quum in terram demittuntur. Hinc, Versus pangi, vel figi in cera dicuntur. Hactenus Festus. Pepigi tamen præteritum ducit Quintil. 1. 6. a Pago, non a Pango. V. PAGO. Proinde alii dicunt Pango, pegi & panxi, pactum, &c.
Pango, a πήγνυω pro πηγνύω. H. St. conf. Voss. Etymol.
Tonsillam pegi læto in litore. Pacuv. apud Fest.
Clavum pangere. Liv. 7. 3.
Terminos pangere. Cic. 1. de Legib. 56. Requiri placere terminos, quos Socrates pepigerit, iisque parere
Pangere, Plantare. Columel. lib. de Arb. cap. 3. At quæ sine vetere sarmenta panguntur, tardius convalescunt, sed tardius deficiunt. Et R. R. lib. 3. cap. 3. Nos jam enim vicena millia malleolorum per vineæ jugerum inter ordines pangimus.
Ramalum pangere. Suet. Galb. cap. 1. pro Serere.

Pancturus qui est, scil. Surculos. Pallad. Febr. tit. 9.
Versus pangere, Scribere. Cic. 16. Fam. 18. An pangis aliquid Sophocleum? fac opus appareat. Martial. lib. 11. 4.
At quam victuras poteramus pangere chartas.
Carmina lucida pango. Lucret. lib. 1. 932.
Ego mira poemata pango. Hor. de Arte Poet. 416.
Pangere, Pacisci, ut
Dies bis senos pepigere. Virg. 11. Æn. 133.
Fœdera hæc pepigit. Idem 10. Æn. 902.
Inducias pangere, Idem quod Facere. Liv. 27. 30. extr.
Pacem cum populo aliquo. Liv. 24. 29.
Societatem cum aliquo. Liv. 34. 31.
Suavium, Imprimere. Plaut. Curc. 1. 1. 56.
Qui volt cubare, pangit saltem suavium. Sed in emendatis codd. legitur, Pandit saltum savris. V. Grut. not.
Te Venus pepigit nostro lecto, i. e. Promisit. Ovid. 16. Epist. 35.

PACTĪLIS, e. [[illegible]] Junctus. ut, Pactilis corona. Plin. lib. 21. cap. 3.
PAGES, is. f. Compactio, unde Compages. V. Non. 1. 137.
PANCTIO, ōnis. f. Pallad. Oct. t. 3. Vitium fertilitatem providebimus panctioni.
PACTIO, PACTUM &c. V. in PACISCOR.
PAGĪNA, quasi Pangina, a pangendo. V. suo loco.
PANGONIUS, i. m. Gemma non longior digito: ne crystallus videatur, numero plurium angulorum cavetur. Plin. lib. 37. cap. 10.
PANHELLĒNIA, [Πανελλήνια] Sacra Græciæ totius. Suid. [Nisi potius Harpocration.
PANHELLINUS, vel PANHELLINON, Templum Liberi ebriorum patris, quod apud Athenienses dirutum reædificavit Adrianus imperator. Cæl. Rod. lib. 7. cap. 13. extr. Atheniensibus sacra Liberi fuisse præcipua, scribit Dion. Ea quum Adrianus in veste indigena concelebrasset magnifice, templum Liberi, quod Panhellinon vocant, construi permisit. [Panhellenion, Πανελλήνιον, puto scribere voluit.
PANIAS, V. PANUS.
PANICULA, PANICUM, V. PANUS, & PAN.
PĀNIŌNION, [Πανιώνιον] universæ Ioniæ, sicut Panætolion universæ Ætoliæ, concilium fuit. Budæus in annotat. ad Pandect. V. Pausan. Achaic. p. 208. & seq. Wech. Apud Herod. lib. 1. & Steph. loci, templique nomen est, regionis Melæ 1. 17.
Panionia, Festa totius Ioniæ. apud Lilium Syntag. 17. Heliconio Neptuno festa celebrabantur, quæ Panionia vocitata fuerunt. Herodot. lib. 1. q. V.
PĀNIS, is. m. [ἄρτος, ψωμὸς, πύρνος] notæ significationis. gen. plur. Panum Verrius scripsit. Nonius 1. 321. Panis proprietatem a pascendo putant veteres existimandam. Varro de vita Populi Romani lib. 1. Pastillos & panes, hæc vocabula pastus, quod Esse, pascere dicebant. Cic. in Pison. 67. Panis & vinum a propola, atque de copa.
Panis apud Isidor. 20. 2. dictus ἀπὸ τοῦ πᾶν omne, quod cum omni cibo apponatur, vel quod omne animal eum appetat.
Panis, quod primo figuras faciebant mulieres in panificio Panis, postea que figuras facere instituerunt alias. Varr. de L. L. lib. 4. 22. pr. V. Voss. Etymol.
Acerosus panis. V. ACUS, ěris.
Adustus. Hor. 2. Serm. 8. 68.
Artoptitius. V. ARTOPTA.
Ater. Ter. Eun. 5. 4. 17.
Cærulei panis mucida frusta. Juven. 14. Sat. 128.
Candidus. Quintil. lib. 6. cap. 3. p. 546. Burm. de risu, Vatinius, quum reus, agente in eum Calvo, candido frontem sudario tergeret, idque ipsum accusator in invidiam vocaret: Quamvis reus sum, inquit, & panem candidum edo.
Cibarius panis, Panis vilis & sordidus, qualis est rusticorum panis. Cic. 5. Tusc. 97. Cui quum peragranti Ægyptum, comitibus non consecutis, cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane jucundius.
Devolutus ex igne. Catul. 57. 4.
Improbus, V. Bucca, pro Frustu panis, in BUCCA.
Lapidosus, Durissimus. Senec. 2. de Benef. cap. 7. pr. Fabius Verrucosus beneficium ab homine duro aspere datum, panem lapidosum vocabat, quem esurienti accipere necessarium sit, esse acerbum. Proverbii speciem habet. V. Erasm.
Luteus. V. LUTUM.
Nauticus. V. NAVIS.
Primarius. Vulgus *panem album* vocat.
Pulcherrimus longe. Hor. 1. Serm. 5. 89.
Secundarius. V. SECUNDUS.
Sordidus. Plaut. Asin. 1. 2. 16.
Adhibere aliquid ad panem. V. ADHIBEO.
Dare alicui venenum in pane. Cic. pro Cluent. 169.
Prangendus panis inermi gingiva. Juven. 10. Sat. 200.
Mendicatus. Juven. 10. Sat. 277.
Vivit siliquis & pane secundo. Hor. 2. Epist. 1. 123.
Potior panis mellitis placentis egenti. Hor. 1. Epist. 10. 11. Idem 2. Serm. 2. 18.
— cum sale panis
Latrantem stomachum bene leniet.

Apyritæ panes,	Lagunculi panes,
Artocopi panes,	Militares panes,
Autopyrus panis,	Nasti panes,
Azymus panis,	Obeliæ panes,
Bucceliatus panis,	Pelani panes,
Canchrydiæ panes,	Phasinus panis,
Castrenses panes,	Propositionis panes,
Civiles panes,	Pyrinus panis,
Collis panis,	Sitanii panes,
Cribanitæ panes,	Syncomistus panis,
Dulciarii panes,	Zimita panis,
Facierum panes,	Utriculi panes,
Gacoli panes,	De quibus omnibus V. Cæl.

Rhodig. lib. 9. cap. 16. De iisdem, & præterea.

De Pane Ædificiorum,	Artoptitio,
Artolagiun,	Athlatarum,
Cacabaceo,	Nautico,
Cibario,	Rustico,
Clibanite,	Secundo,
Confusaneo,	Sicco,
Dispensatorio,	Siligineo,
Fiscali,	Similaceo,
Furfuraceo,	Sordido,
Gradili,	Speustico, ac
Madido,	Subcineritio, vide Lex. Pitisc. in voce Panis.
Mundo,	
Mustaceo,	

Altera manu fert lapidem, altera panem ostentat. Plaut. Aul. 2. 2. 18.
Nunc petit, quum pollicetur, inhiat aurum, ut devoret:
Altera manu fert lapidem, panem ostentat altera. Paræmia est elegans in eos, qui coram blandiuntur, clam obtrectantes: aut qui hic prosunt, illic lædunt, falsam beneficii spem ostentantes, ut nacti occasionem funditus perdant. Translatum ab iis qui canes ostentato pane pelliciunt, deinde accedentibus saxum illidunt. Erasm.
Panis, interdum pro Annona reperitur: quod inde conjicitur, quod fisco percipiendos reditus, quos Justinianus in Authen. de non alien. §. Hæc ergo, Annonam civilem appellat. Idem Cæs in l. ult. C. de jure dotium, & in l. Hac edictali. §. His illud. C. de secundis nuptiis, Panem civilem vocat. Alciat.
Panes etiam vocant auctores, Materiam quamcunque in morem panis formatam. sic,
Ærei panes. Plin. 34. 11.
Aphronitri panes. Stat. 3. Silv. 9. 37.
Porcinus panis, Cyclamen herba. Apul. de Herb. cap. 17.
PANĪCELLUS, i. m. dimin. Parvus panis. Plin. Valer. 1. 6. Panicellus debuccellatus. V. DEBUCCELLATUS.
PANĪCEUS, a, um. Adj. Plaut. Capt. 1. 2. 59. Milites paniceos, pistrienses, placentinos, joco dixisse videtur.
PANĀRIUM, i. n. [ἀρτοδοχεῖον, ψωμοθήκη] Panis receptaculum. Plin. 1. Epist. 6. Proinde quum venabere, licebit auctore me, ut panarium & lagunculam, sic etiam pugillares feras. Suet. Calig. cap. 18. Sparsit missilia variarum rerum, & panaria cum obsonio viritim divisit. Idem Domit. cap. 40. Varr. lib. 4. de L. L. 22. Panarium, ubi panem servabant. Stat. 1. Silv. 6. 31.
Hi panaria candidasque mappas
Subvectant, epulasque lautiores. al. Pannaria. V. Stuck. Ant. Conviv. 1. 35. conf. Pitisc. Lexic.
Sextus philosophus p. 224. [illegible] H. St.
PANARIŎLUM, i. n. [[illegible]] dimin. Vasculum vimineum a quo servatur panis. Martial. lib. 5. 50.
Cum panariolis tribus redisti.
PANĀRIUS, i. m. [ἀρτοπώλης] Vet. Gloss.
PANĪCOCTĀRIUS, a, um. Adj. ut, Panicoctaria mulier. Chrysolog. Serm. 99. V. Meurs. p. 2. Crit. Exercit. 2. 32.
PANĪSEX, icis. & PANĪSICUS, i. m. [ἀρτοποιὸς] Qui panem facit. Panifex & Panificus. Gloss. Gr. Lat. ἀρτοποιὸς & Onomast. vet.
PANISICIUM, i. n. [ἀρτοποιία] a Pane faciendo dici coeptum est, ut ait Varr. de L. L. lib. 4. 22. pr. Cels. lib. 2. cap. 18. Scire igitur oportet omnia legumina, quæque ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse. Valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Idem paulo post, Quo minus mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. Ex his verbis apparet quid sit Panificium. Hæc Budæus.
Panificii nomine Popana, quæ Serapidi offerebantur, designat Suet. Vesp. cap. 7.
PANARICIUM, i. n. [παρωνυχία] Apul. de Herb. cap. 42. Scyllæ radix pisata cum aceto & pane imposita Panaricium sanat. V. PARONYCHIA.
PANISCI, V. PAN.
PANISSA, Flumen in Thracia, non procul ab Apollonia. Plin. lib. 4. cap. 11.
PANNARIUS, PANNEUS, PANNICULA, PANNICULARIA, PANNICULUS, V. PANNUS, & PANUS.
PANNŌNIA, æ. f. [Παννονία] ab Oriente habet Mœsiam, quæ Servia & Bulgaria dicitur hodie: ab Occidente Noricum: Septentrionem ex Germania & Danubius, Austrum Liburnia Illyricique montes excipiunt. Solin. cap. 34. Flor. lib. 4. cap. 12. & Appianus, Pannoniam Savo, Dravo & Danubio fluminibus inclytis, & duobus saltibus inclusam. Pannoniam a Lentulo Proconsule debellatam, ab Augusto in provinciam per Vibium redactam, Flor. 4. 12. Sueton. in August. cap. 21. atque Eutrop. lib. 7. cap. 5. memoriæ prodiderunt. A Pannone rege, cujus apud Methodium est mentio, nomen sumpsisse fertur. Hujus cultores homines, Pannonii & Pæones ab historicis appellantur, teste Appiano ac libro qui Illyrica inscribitur. Alii Pannoniam & Pannones a Panno dictos arbitrantur, quod vestes gererent ex variis pannis ac singulis consutas. V. PANNUS. Porro Pannonia duplex est, Superior & Inferior. Pannonia superior, quæ & prima, ab Occasu Noricum, e Septentrione Germaniam & Istrum, ab Oriente Pannoniam inferiorem, a Meridie Illyrim habet. Ipsa ad montem Cecium Norico conjungitur. Hodie Austria & Styria, *Oesterreich & Steyrmarck* appellantur. Tota hæc Pannonia Germaniæ addita, etiam Teutonico sermone utitur. In hac præter alias Vienna præclarissima civitas sita est, gymnasio celeberrima. Inferior Pannonia, etiam secunda vocitata, a Septentrione veterem Germaniam Danubiumque, ab Occasu Pannoniam superiorem, a Meridie Liburniam sive Illyrim, nunc Sclavoniam, *Windischland* dictam, ab Ortu vero Iazygas Metanastas, i. e. Septem castrenses prospicit. Hæc hodie sub Hungaria propemodum est. Ex Andrea Alciato in Corn. Tacit.
Pannonia provincia facta. Paterc. 2. 39. 3.
Domanda Pannonia. Ovid. 2. Trist. 225.
PANNONIS, idis. f. Patronym. [Παννονὶς] ut, Pannonis ursa. Lucan. 6. 220.
PANNONIUS, i. m. [Παννόνιος] Gentile. ut, Armiferi Pannonii. Auson. Epigr. 3. 4. conf. Ovid. ad Livium, v. 390.
Fallax Pannonius. Tibull. 4. 1. 109.
Ferox. Stat. 1. Silv. 4. 78.
PANNŎNĬCUS, a, um. Adj. Possess. [Παννονικὸς] Suet. in Aug. cap. 20. Bella [illegible]

Reliqua per legatos administravit, ut tamen quibusdam Pannonicis atque Germanicis, aut interveniret, aut non longe abesset. Subaudi Bellis. Cattæ Pannonicæ. Martial. 13. 69.

PANNOSUS, PANNUCEUS, PANNULEIUM, V. PANNUS.

PANNUS, i. m. [ὕφασμα λινοῦν] Quo vestimur.
Cooperta membra pannis. Lucret. lib. 6. 1267.
Rubra pannos cruore lavit obstetrix. Hor. in Epod. 17. 51.
Tincti ferrugine. Ovid. in Ibin, 253.
Velatus albo. Hor. 1. Carm. 35. 21.
Vincire membra pannis. Ovid. in Ibin, 233.
Pannus, pro Plagula. Hor. de Arte Poet. 15.

Purpureus late qui splendeat unus & alter
Assuitur pannus.

Ex hujusmodi varii coloris plagulis sive pannis quod olim consutas vestes haberent Pannonii, nomen acceperunt, ut videtur Dioni lib. 49. conf. Casaub. ad Suet. Aug. cap. 21. Hinc & Diadema Pannum appellat Val. Max. 7. 2. extr.

Pannum, neutro genere protulit Nævius Tabellaria, Qui habet uxorem sine dote, pannum positum in purpura est. Non. 3. 165. Vet. Lex. ῥάκος, pannum.

Pannus, pro Vestimento lacero frequentius a Latinis scriptoribus accipitur, & hinc mendicis ac egenis vulgo tribuitur. Sen. Epist. 20. Magnificentior, mihi crede, sermo tuus in grabato videbitur & in panno. Idem, Nemo nascitur dives; quisquis exit in lucem, jussus est lacte & panno esse contentus. V. Barth. Advers. 19. 11. Sæpius tamen in plurali usurpatur, uti ῥάκη. Petron. cap. 83.

Sola pruinosis horret facundia pannis. Lactant. de Phœnice 19.
Luctus acerbus abest, & egestas obsita pannis. Ter. Eun. 2. 2. 5.

Homo annis pannisque obsitus. conf. Heaut. 2. 3. 58. Suet. Calig. cap. 55.

Panno lacer. Adagium est: hominem enim jam fastiditum & rejectum ῥάκος πολυσχιδὲς vocant Græci, id est pannum undique lacerum. Sumpta metaphora a veste longo usu detrita, atque ob id rejecta, quum nova fuerit in pretio. Conveniet in eos, qui amicis utuntur ut vestibus, quos dum usui sunt, amplectuntur, curant, ostentant: simulatque vero utiles esse desierunt, negligunt, ac rejiciunt, ut pannum lacerum. Usus est Lucian. de Merc. cond. Erasm. [Lucianus in Tim. p. 128. ed. Grævil, ῥάκος ὑπὸ χρήμασιν, Pannus, pro Pannoso, seu Pannis obsito, ut Germ. *Ein Lump*.

Pannus, pro Linamento, vel Laneo panniculo. Columel. lib. 6. cap. 12. Pannis aceto & sale & oleo madentibus inculcatis. Senec. de Ira, 3. 19. extr. Scindi vestimenta miserorum & in os farciri pannos imperavit.

Pannum Larici adnasci Matthiolus ad Diosc. lib. 1. cap. 74. in hæc verba retulit: Reperitur præterea in annosis Laricum caudicibus prope medullam ipsam pannum quoddam albicans quandoque, cubiti amplitudine, corio, ex quo chirothecæ conficiuntur, adeo persimile, ut vix alterum ab altero discerni possit. Utuntur hoc incolæ ad vulnera glutinanda, & ad sanguinis fluores compescendos. Diosc.

PANNEUS, a, um. Adj. [ὑφασματικός] Quod est ex panno. Unde Panneæ vestes dicuntur, sicut Laneæ & bombycinæ. Onomast. Panneus ῥάκινος.

PANNŌSUS, a, um. aliud Adj. [ῥακώδης] Qui sordida veste, crasso panno, vilique opertus est; nec hoc nisi de paupere dicitur. Justinus lib. 2. 6. 19. Permutato regis habitu, pannosus, sarmenta collo gerens, castra hostium ingreditur. Cic. 4. Att. 3. Clodii vestibulum vacuum sane mihi nuntiabatur, paucis pannosis sine laterna.
Ædilis pannosus. Juven. 10. Sat. 102.
Facies arida pannosi. Sen. de Clement. 2. 6.
Fæx pannosa. Pers. 4. Sat. 32. conf. Justin. 21. 5. 5.

PANNŪCIUS, vel PANNUCEUS, a, um. similiter Adj. [ῥακώδης] Idem quod Pannosus. Pers. 4. Sat. 21.

Dum ne deterius sapiat pannucia Baucis.

Mantula pannucea, i. e. Laxa. Martial. 11. 47.
Pannucea poma, quæ celerrime in rugas marcescunt. Plin. lib. 15. cap. 14. in fine.
Vestis pannucea ne centonibus quidem bonis digna. Petron. cap. 14.

PANNĀRIUS, i. m. Pannorum venditor. Cæl. Rhod. lib. 6. Antiq. Lect. cap. 12.

PANNĬCŬLUS, i. m. dimin. [ὑφασμάτιον] Juven. 6. Sat. 259.

Hæ sunt, quæ tenui sudant in cyclade, quarum
Delicias & panniculus bombycinus urit.

Quasi dicat Pannus tenuis & delicatus, qualis solet esse ille, qui ex filis bombycum texitur.

Panniculus, etiam accipitur pro Panno crasso & vili, sive attrito & lacerato. Cels. lib. 6. 18. 8. Vinculum autem ei loco linteolum, aut panniculos quadratos est.

Panniculus, pro Pannoso accepisse videtur Martial. lib. 5. 61.

Te successurum credo ego Panniculo.

Domitius putat Panniculum fuisse Mimum, quem pulsans Latinus risum movebat. Successurum igitur Panniculo, i. e. Pulsatum iri a Latino, ut moveat risum, & sit morio.

PANNICULARIUS, a, um. Adj. unde n. pl. Pannicularia, [πανικουλάρια] Ulpiano teste, dicuntur Ea, quæ in custodia receptus, secum attulit, ut vestis, qua indutus fuerat qui ad supplicium ducitur, aut nummi quos victus sui causa habuerit in promptu: aut leves annuli, hoc est qui rem non excedunt aureorum quinque. Ulpiani verba hæc sunt in l. Divus. De bonis damnatorum. conf. Rhodig. Ant. Lect. 6. 12. Bud. in Pandect. 250. vel Lex. Pitisc.

PANNULEIUM, i. n. [ἠλακάτη] Dictum a Panno & volvendo filo, inquit Varro L. L. 4. 23. Emendati codices legunt Panuelum. Sudariolum significat. Turnebus Panuellium legit, quod esse dicit, ut in antiquo lexico declaratur πηνίον, radius scilicet, aut fusus, cui filum involvitur.

PANNYCHISMOS, i. m. [παννυχισμός] In Glossis redditur Pervigilium. Arnob 5. p. 173. Quibus mysteriis pervigilia consecrata sunt & pannychismi graves.

PĀNOMPHÆUS, [πανομφαῖος] Jovis epitheton, quia ab omni lingua colitur, πᾶν & ὀμφὴ vox: vel quod omnium voces audiat. Ovid. lib. 11. Met. 198.

Ara Panomphæo vetus est sacrata Tonanti.

PĀNŎPA, æ. f. [Πανόπη] Urbs Phocidis, vocata sic a Panopeo Phoci filio: Stephanus. Strab. lib. 9. Panopeus dicitur.
Arva Panopes. Ovid. 3. Met. 19.

Jam vada Cephesi, Panopesque evaserat arva.

Panope, Nympha marina, a perspicuitate visus nomen sumens, πᾶν omne, ὄπτω, video. Una ex Nereidibus. V. Ovid. ad Liv. v. 455. & Virg. 5. Æn. 825.

PĀNŎPĒA, [Πανόπεια] Nympha eadem, quæ Panope. Virg. 1. Georg. 437.

Glauco & Panopeæ, & Inoo Melicertæ. Idem 5. Æn. 240.
Nereidum Phorcique chorus, Panopeaque virgo.

PANOPLIA, æ. f. [πανοπλία] Perfecta armatura, hoc est quicquid ad armandum militem est necessarium, quasi dicas, Omnia simul arma, quæ ad virum pertinent. Ambrosius vertit Universitatem armorum.

PANOPOLIS, [Πανόπολις] Oppidum Asiæ, non procul a Ptolemaide. Plin. lib. 5. cap. 10.
Alia Ægypti, quæ Stephano Πανὸς πόλις, unde

PANOPOLITES, [πανοπολίτης] Ægypti præfectura, quam illi Nomon vocant, est. Plin. lib. 5. cap. 9.

PANORMUS, & PANORMUM, & PANORMIUM, [Πάνορμος] Civitas Siciliæ: dicta a navium applicatione, quæ undique illuc conveniunt. est enim ὅρμος portus pars. Inde nautæ dicuntur hormizare, id est navem anchoris & retinaculis instruere, quo secura sit in portu a repentinis procellis. V. Sil. 14. 262. Hodie vulgo dicitur *Palermo*. Hinc

PANORMITA, æ. m. & PANORMITĀNUS, & PANORMIUS, a, um. Adj. [Πανορμίτης] Qui est ex Panormo, vel Quod eo pertinet.

PANORMITANUS, Verbosissimus juris Romani professor, natione Siculus, nomine Nicolaus. Senis docuit, ac tandem Panormitanus Archiepiscopus factus, annum Æ. C. 1450 attigit.

PANŎTII, [Πανώτιοι] Populi sunt Scythiæ, immani auricularum patularum prolixitate totum corpus tegentes: sic dicti, quasi toti auriti. Isidorus 11. 3. Panotii, inquit, apud Scythiam esse feruntur, tam diffusa aurium magnitudine, ut eis omne corpus contegant. πᾶν enim Græco sermone omne, ὦτα aures dicuntur. Ex quo loco quod apud Plin. lib. 4. cap. 13. legitur, Panesiorum aliæ, in quibus nuda alioquin corpora prægrandes ipsorum aures tota contegant, &c. Turneb. Panotiorum restituit. Natus autem videtur hic error, quod veteres Latini P tenuem in aspiratam sæpe mutabant. Ita a Panotiis, Phanotii, & denique Fanesii tandem corrupti sunt. Similis error est in Pomponio Mela, 3. 6. ubi legitur, Et Satmalca, quibus magnæ aures, &c. scribique debere Panotica idem Turnebus arbitratur, optima certe ratione, ut videre poteris. In emendatis libris est Otomegalos. V. ad Plin. Harduini not.

PANSÆ, [Πάνσαι] dicti sunt, Quibus lati ac pansi sunt pedes: sicut Planci, quibus plani sunt pedes. Plin. lib. 11. cap. 45. Vola homini tantum, exceptis quibusdam. namque & hinc cognomina inventa, Planci, Plauti, Scauri, Pansæ. De pedibus hominum loquitur, & vola ipsorum pedum. Pansam tamen dictum putat Cassiodorus ab expansis capillis. V. Cæl. lib. 24. cap. 5.

PANSEBASTOS, i. m. [πανσέβαστος] Gemma, quæ afferre fecunditatem existimatur. ita dicta, quasi prorsus augusta & veneranda: alias Paneros dicitur. Plin. lib. 37. cap. 10.

PANSĒLĒNOS, f. [πανσέληνος] Subaudito μήνη, Luna plena, Plenilunium, quum scilicet Luna pleno orbe fulgens totam lucet noctem: nam πᾶν omne, σελήνη Luna dicitur.

PANTACES, [Παντάκης] Fluvius est in finibus Italiæ, non procul a Gargano monte, juxta Chalcantis & Podalirii sacella, cujus aquæ ad pecorum morbos præsens habent remedium. Dictus Pantaces, hoc est a morbis omnibus curandis.

PANTĂGĂTHUS, i. m. [πανταγαθός] I. e. Usquequaque bonus.
Nomen hoc imposuit Tonsori Martialis, 6. 52.
Pantagathi sunt etiam Aves, sic dicti quod perfectam felicitatem spondeant. Lamprid. in Anton. Diadum. cap. 4. extr. Panthagathi in domo patris ejus nidum posuerunt.
Pantagathos item Herba, quæ alias dicitur Pulegium. Apul. de Herb. cap. 92.

PANTAGIAS, vel PANTAGIES, æ. m. [Παντακίας] Fluvius Siciliæ. Quidam ducunt a παφλάζω Strepo, cum sonitu fluo: alii ἀπὸ τοῦ πάντα ἄγειν, quod obvia quæque prosternat, ac secum rapiat. Hic fluvius (inquit Servius) quum plenus incederet, implebat sonitu pæne totam Siciliam. Hic postea, quum Cereri quærenti filiam obstreperet, tacere jussus est numinis voluntate. Hæc ille enarrans illud Virg. 3. Æn. 689.

— vivo prætervehor ostia saxo
Pantagiæ. Megarosque sinus, Tapsumque jacentem.

Rotans saxa Pantagias. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 58. conf. Ovid. 4. Fast. 469. Et Sil. 14. 252.

PANTALEON, ontis. m. [Πανταλέων] Nomen Græcis familiare. De Tyranno hujus nominis, V. Festum in Pisitalis. De Pantaleonte principe Ætoliæ, V. Liv. 42. 15. Plura notat Burm. ad Quintil. 7. 9. p. 648.

PANTĀNUS, Lacus in Dauniorum Italiæ populorum finibus situs. Plin. lib. 3. cap. 12.

PANTARCHES, is. m. [παντάρχης] i. e. Omnibus imperans. Arnob. 6. p. 199. Phidias, cum Olympii formam Jovis molimine operis extulisset immensi, super Dei digito inscripsit PANTARCHES PULCHER.

PANTHĒA, [πάνθεα] quasi dicas πανθέατος, Omnium visu digna. Hoc nomen feminis fuisse impositum in antiquis lapidibus observat Reines. Inscript. clas. 1. n. 3. p. 10.
Drusillæ etiam Caligulæ sorori ab eo consecratæ hoc nomen tributum esse tradit Dio lib. 58. [Non ἀπὸ τοῦ θέα tamen ducto nomine, sed ἀπὸ τῶν θεῶν. V. PANTHEUS, infra.

PANTHĒA, [Πάνθεια] quasi Tota divina, Uxor fuit Abradatæ regis Susorum, ut forma, ita & castitate insignis. V. ABRADATAS.

PANTHEON, [Πάνθεον] Templum Romæ, quod (ut Dion historicus lib. 53. refert) sic dictum fuit, quod in Martis Venerisque imaginibus, sub ipso templo constitutis, omnium deorum imagines effictæ erant. Sive quod templum ipsum rotundum sit, cæloque persimile, & sic quoque omnium deorum habitatio censeatur. Potest etiam dici Pantheon, Summum deorum. Nam πᾶν significat omne (quod sane in similibus sæpe ad summum spectare solet) & θεῶν deorum. Unde Plin. lib. 36. cap. 15. Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa factum. Item lib. 34. cap. 3. & lib. 9. cap. 35. Hodie vulgo id templum appellatur *D. Maria rotunda*, quod Bonifacius Pontifex max. a Beato Gregorio quartus, dono accipiens a Phoca Cæsare, in templum omnium Sanctorum convertit. V. plura in Lex. Pitisc. [Suidas, Πάνθειον. τόπος, ἀπὸ τὸ ποθεν τῶν Ῥωμαίων, τινὲς ὡς ἐχόντα πάνθεον τὸν θεῶν, πάνθειον ἐκάλουν αὐτὸ οἱ ἐπιχώριοι. Sic & Dio, unde apparet Pantheum pæn. prod. dicendum.

PANTHĒR, ēris. m. [πάνθηρ] a quo PANTHĒRA, æ. f. Animal prorsus ferum & maculosum: cujus mas Pardus dicitur. Plin. lib. 8. cap. 17. Panthera & tigris macularum varietate prope solæ bestiarum spectantur, ceteris unus ac suus cujusque generis color est, &c. Ibidem, Quidam ab his pantheras solo candore discernunt; nec adhuc aliam differentiam inveni. De pardis. Cic. 2. de Nat. Deor. 89. Non crederes leones & pantheras esse, quum tibi quales essent, dicerentur?
Panther caorit amans. Auctor Philomelæ, Inter opera Ovidiana, v. 50.
Pantheræ, quæ in Barbaria venenata carne caperentur, remedium quoddam habent, quo quum essent usæ, non morerentur. Cic. 2. de Nat. Deor 129.
Morsus pantheræ. Lucret. lib. 4. 1010.
Pictarum fere corpora pantherarum. Ovid. 3. Met. 668.
Pantherarum pelles heroibus in usu erant. Virg. 8. Æn. 460. De Evandro.
Demissa ab læva pantheræ terga retorquens. Plura V. in PANTHERON.
PANTHĒRĪNUS, a, um. Adj. [πανθήρειος] Quod ad pantheram pertinet: ut, Pantherina pellis. Plin. lib. 35. cap. 11.
Pantherinum, Pantherinæ simile & varium. Plaut. Epid. 1. 1. 16.
Caprigenum hominum non placet mihi, neque pantherinum genus.
Pantherinæ mensæ. Plin lib. 13 cap. 15. Mensis præcipua dos in vena crispis, vel in vertice variis. Illud oblongo evanit discursu: ideoque tigrinæ appellantur, hoc intorto: & ideo tales pantherinæ vocantur.
PANTHĒRON, sive PANTHERUM, i. n. aut potius PANTHERA. Varr. lib. 4. de L. L. 20. Ferarum vocabula item partim peregrina, ut Panthera, Leo, utraque Græca, a quo etiam & rete quoddam Panther, & leæna, & muliercula Pantheris. Hæc Varro. Πάνθηρον Retis genus est, ex eo nomen habens, quod omnes aves concludat, eadem fere ratione qua Panagron, quod rete piscatorium est. Θήρα venatum significat & aucupium. Unde Pantheron dictum, & ὀρνιθοθήρας auceps. Est autem hujusmodi rete, quod nostri Saltabundum appellant, quod quum humi expansum porrectum est, & in oblongam tenuitatem contractum, regitur quisquiliis, ne ab avibus provideri possit. Deinde quum opus est, adducto magna vi fune, repente expanditur, inescatasque aliquot diebus aviculas uno ictu universas contegit. Hoc reti nostri ad passeres & sturnos utuntur, & ad grues & otidas, quas Oustardas vocant, quasi Tardos anseres. Ulpianus de Actio. empti & vend. l. Ex empto § ultimo, Veluti quum futurum jactum retis a piscatore emimus, aut indaginem plagis positis a venatore, vel pantheram ab aucupe. nam etiam si nihil capit, nihilominus emptor pretium præstare necesse habebit. Budæus legit Panthere numero plur. accipitque pro Captura, eo modo quo Indaginem. [Apud Varr. scribendum puto, Et, ut Leæna, & mul. Utrumque enim muliebre nomen esse innuit. Vel lege, Et Leæna muliercula, & Pantheris, eodem sensu. Ceterum Latinos feram nunquam aliter, quam feminina terminatione usurpasse cum ex ipso Varrone, tum ex aliis Grammaticis satis constat. V. Varr. eodem opere lib. 6. 3. & 8. 38. conf. Voss. Etymol.
PANTHESILĒA, V. PENTHESILEA.
PANTHEUS, [πάνθειος] in Inscriptionibus quibusdam est Imperator ἀποθεωθείς, scil. Consecratus. V. Reines. 1. 3. Priapi epitheton esse docet Broeckh. ad Tibul. 1. 1. 24. conf. PANTHEA.
PANTHUS, [Πάνθοος] Nomen filii Otrei, fratris Hecubæ, viri Trojani ex primoribus, ut ostendit Homer. Il. 3. Panthous dicitur & Panthus per synæresin, auctore Tartelio. Virg. 2. Æn. 319.
Panthus Otriades, arcis, Phœbique sacerdos.
Panthu, vocativus. Virg. 2. Æn. 322.
Quo res summa loco, Panthu?
PANTHŎĪDES, [Πανθοΐδης] Pythagoras philosophus dicitur, quia dicebat se fuisse Euphorbum Trojanum, Panthoi filium. Ovid. 15. Met. 161.
Panthoides Euphorbus eram, &c. conf. Hor. 1. Carm. 28. 10.
PANTICAPÆUM, i. n. [Παντικάπαιον] Urbs maxima ad Bosphorum, Cererarum metropolis, condita ab Æetæ filio, cui Agaetus Scytharum rex hunc locum donaverat. Nomen autem accepit a Panticape vicino amne. Meminit hujus oppidi Plin. lib. 4. cap. 12.
In Panticapæum pelli; Proverbiali figura olim dicebant eum, qui per summam contumeliam expelleretur, vel potius qui funditus perderetur. Usus est Plutarchus in Stoicorum contrarietatibus.
PANTĬCES, um. plur. [κοιλία] Fluxus [in MSS. Prus legitur] ventris, ut ait Festus, quod venter pandatur. Plaut. Pseud. 1. 2. 51.
Eo vos panticesque adeo madefacitis, quum sim ego hic siccus.
Martial. lib 6. 64.
Qui cum panticibus laxis, & cum peda grandi,
Et rubro pulmone, &c. Videtur id significare quod Galli dicunt, *la pance*. Jos. Scaliger ad Catalecta p. 552. edit. Wouwerianæ Paris. dicit Pantices esse quod vulgo *Farcin* vocant, corrupte a Farcimine. Nominativus sing. Pantex occurrit in veteri Glossario & explicatur ἕλκος ἐπὶ τραχήλου κτηνῶν, i. e. Ulcus in collo jumentorum. Tibull. in Priapum, ex MS. Scalig.
— inter atra cujus inguina,
Latet jacente pantica abditus specus. V. Scalig. p. 538. ed. ejusd. & Voss. Etymol.
PANTOLĂBUS, [Παντολάβος] Notissimi scurræ nomen apud Hor. 2. Serm. 1. 22. Et 1. 8. 11.
PANTOLA, teste Eustathio Homeri interprete, Impostor fuit nominatissimus: de quo in dictione PLANUS.
PANTOMATRIUM, i. n. [Παντομάτριον Stephano] Oppidum est Cretæ insulæ maritimum. Plin. lib. 4. cap. 12.
PANTŎMĪMUS, i. m. [παντόμιμος] Personarum omnium imitator effictorque, qui in scenis personas per singulorum actuum simulationes saltando ostendebat. Ex παντῶν omnium, & μῖμος simulator. Plin. lib. 7. Hist. nat. cap. 53. Mythicum pantomimum, hoc est fabularem quendam vocavit. Plin. Jun. 7. Epist. 24. Habebat illa pantomimos, fovebatque effusius, quam principi feminæ conveniret. V. paulo infra not.
Pantomimi erant saltatores, qui gestu historias & fabulas ita exprimebant, ut sub oculos subjicerent: ad quam saltationem respexit Horatius, quum scripsit lib. 1. Serm. 5. 63.
Pastorem saltaret uti Cyclopa rogabat. Et Juven. 6. Sat. 63.
Chironomon Ledam molli saltante Bathyllo. Hoc genus saltationis quale fuerit, a Luciano describitur elegantissimo libello, cui titulus est De saltatione, in quo pantomimos manibus loqui scribit.
Pantomimus, etiam pro Spectaculo ipso accipitur. Plin. in Panegyr. cap. 46. Idem ergo populus ille, aliquando scenici imperatoris spectator & applausor, nunc in pantomimis quoque adversatur, & damnat effeminatas artes, & indecora sæculo studia. [Sic etiam Majoris Plinii locum da ipsa Dramate intelligendum esse contendit Harduinus, cujus [illegible] notam V. & plura in Lex. Pitisc. Forte tamen Mythicus ille Pythicus [illegible]
PANTOMĪMĪCUS, a, um. Adj. [παντομιμικός] ut, Pantomimica ornamenta Sen. Epist. 29. extr.
PĂNURGUS, i. m. [πανοῦργος] proprie significat Eum qui omnibus [illegible] bus versatus est, a πᾶν & ἔργον. Verum quia hujusmodi callidi esse [illegible] lent, factum est ut accipiatur Atticis scriptoribus, pro Callido, [illegible] vafro, versuto, versipelli, & veteratore, qui versutia sua quidvis potest agere, qui omnia conficere potest calliditate.
PANURGIA, æ. f. [πανουργία] Astutia, fraus, vafrities subdola & improba. Plaut. Isthæc panurgia tete in pistrinum dabit. [In suppositis, [illegible]
PĀNUS, i. m. [πῆνος] Nonius 2. 623. Panus est tramæ involucrum, quod tumet rotundumque est, quem diminutive panulam vocamus. Lucilius lib 9. Foris subtegminis panus est. Festus Panuculam diminutivum, non Panulam esse vult. V. Varronem libro quarto de L. L. [illegible] [Ubi Panuelum diminutivum affert. V. supra PANNULSIUM. Fortassis apud Non. & Varr. & Fest. Panuclus scribendum, vel Panucla, [illegible] exstat apud Isidorum.
Panus, [φύγεθλον, βουβών] vocatur Tumor sub faucibus, auribusve, & inguinibus, ex formæ similitudine. Afranius Matertera, In quam [illegible] nam papulam, panum, tympanum. Novius Optione, Qui [illegible] rum miseriorem reddidit, quam panus puerum. Quod potti ægrotant tiantur hoc genus morbi. Hæc ex Nonio 2. 623. Hermolaus, Panus, sive ut quandoque scriptum est in Celso, Panis, a similitudine [illegible] dictus est, tumore non alto, sed lato, in quo quiddam pustulæ simile est, fitque in vertice, alis, inguine, cum dolore ac distentione [illegible] menti. V. Celsum lib. 5. cap. 18. 19. & cap. 28. 10. & Plin. lib. [illegible] cap. 1.
Mammosus panus. V. MAMMA.
Panus in arboribus. Plin. lib. 16. cap. 8. E glandiferis sola quæ vocatur ægilops fert panos arentes, muscoso villo canos. non in cortice [illegible], verum & e ramis dependentes cubitali magnitudine.
PANICŬLA, æ. f. [φόβη] vel PANICŬLUS, i. m. dimin. Significat in arundinibus, juglandibus, avellanis & similibus Comam [illegible] qua semina dependent. Plin. lib. 16. cap. 10. Abies a cunctis [illegible] sima est, & femina etiam prolixior materia, mollior, utiliorque, arbore rotundior, folio pinnato densa, ut imbres non transmittat, [illegible] larior, in totum. E ramis generum harum, panicularum modo, racemata squamatim compacta dependent, præterquam larici. Hæc [illegible] masculæ, primori parte nucleos habent, non item feminæ. [illegible] ro totis paniculis minoribus, gracilioribusque, [illegible] Idem de arundinibus, lib. 16. cap. 36. Cetero gracilitas nodis [illegible] levi fastigio tenuatur in cacumina, crassiore paniculæ coma, [illegible] supervacua. Item lib. 19. cap. 1.
Quicquid igitur sublonga & subrotunda forma tumet, panicula dici potest. Plin. lib. 21. cap. 4. Græcula, inquit, rosa convoluta [illegible] foliorum paniculas.
Paniculum tectorium, apud Plautum quod legitur in Milite glorioso [illegible] 18. Turnebus Paniculam tectoriam restituit ex Plinio: ut paniculæ [illegible] vissimæ arundinis, qua integi villaticæ domus solent, intelligantur.
De paniculis inguinum, V. Apul. de Herb. cap. 13. Scrib. Larg. Comp. 82. Marcell. Emp. cap. 32.
PĀNĬCUM, i. n. [ἔλυμος] a Paniculis dictum, & uti Plin. 18. 7. [illegible] bit, Frugibus annumeratur. Panicum, inquit, a paniculis dictum, cacumine languido nutante, paulatim extenuatum culmo, pæne in [illegible] lum prædensis acervatur granis, cum longissimo pedali, milii comp[illegible] num complexæ, fimbriato capillo curvatur. Sunt & panico genera Mammoso a pano, parvis racematis paniculis, & cacumine [illegible] Cæs. Bell. Civil. 2. 22. Pestilentia conflictati ex diutina conclusione & mutatione victus: Panico enim vetere atque hordeo corrupto omnes alebantur. Plin. ibid. Milium ac panicum parvis avibus exposita sunt. V. Voss. Etymol.
PANUCLA, vel PANULIA, æ. f. Tramæ involucrum ex quo panni texuntur. Isidor. 19. 29. V. PANUS.
PANŬLA, Eadem apud Nonium 2. 623. V. ibid.
PANYASIS, is. m. [Πανύασις] Poeta Græcus, cujus mentionem fecit Quintil. 10. 1. V. Burm. p. 893.

P A P

PĀPA, æ. f. Orta hæc appellatio videtur a voce infantum cibum [illegible] tium, cum cibum ac potionem *buas* ac *papas* vocent. V. Varr. apud [illegible] 2. 97. vel a Pappas, i. e. Pater. Patrem item venerabilem [illegible] Suid. & Hesych. & infra PAPAS, & PAPPAS
Fuit nomen hoc commune Pastoribus omnibus in Ecclesiæ usque ad Gregorium 7. quo tempore Episcopo Romano κατ᾽ ἐξοχὴν tributum est. [illegible] Jo. Diecm. dissert. de ætat. vocis Papæ. Reperitur apud Tertull. [illegible] dic. cap. 13. & Sidon. 2. Epist. 10. V. Cassiod. 10. 19. & 11. 2.
PAPĀLIS, e. Adj. & PAPATUS, us. m. frequenter apud Ecclesiasticos juniores.
PAPÆ, [παπαί] Admirantis interjectio: habet enim in se effectum [illegible] Miror. Donatus, Papæ interjectio mira subito accipientis. Ter. Eun. 2. 2. 48.
Ecquid beo te? P. mene? papæ. G. sic soleo amicos. P. [illegible]
Adde 2. 3. 25. Pers. 5. Sat. 79. Plaut. Epid. 1. 1. 52. & Stich. 3. 1. 24.
PAPAS, vocabatur Pædagogus. Juven. 6. Sat. 632.
— timidus prægustet pocula papas. Al. Pappas. conf. Gloss. [illegible] dor. & Barth. Adversf. 4. 24. vel Pignor. de Serv. p. 371. V. & PAPA.
PĂPĀVER, ĕris. n. [μήκων] Genus herbæ multiplicis. Plin. lib. 19. cap. 8. Papaveris sativi tria genera: Candidum, cujus semen tostum [illegible] da mensa cum melle apud antiquos dabatur. Hoc & panis rustici crustæ inspergitur affuso ovo inhærens, ubi inferiorem crustam apium [illegible] cereali sapore condiunt. Alterum genus est papaveris nigrum, cujus scapo inciso, lacteus succus excipitur. Tertium genus rhœam vocant Græci, id nostri erraticum.
Acervus papaveris. Lucret. lib. 3. 198.
Lacrima papaveris apud Celsum, locis pæne innumeris, nihil aliud est quam Opium. q. V.

Corn[illegible]

Cereale papaver. Virg. 1. Georg. 212.
Cotoiculatum. Diosc. lib. 4. cap. 3.
Fecundum. Ovid. 11. Met. 605.
Lethæum. Virg. 4. Georg. 545.
Luteum. Catull. in Epithal. Mall. 59. 195.
Purpureum. Propert. lib. 1. 20. 38.
Soporiferum. Virg. 4. Æn. 486.
Spumeum. Diosc. lib. 4. cap. 62.
Vascum. Virg. 4. Georg. 131.
Papaver, masc. gen. Varro, Infrias senem papaverem. Plaut. Trin. 2. 4. 8.
Quam si tu objicias formicis papaverem. Ex Nonio 3. 187. conf. Plaut. Pœn. 1. 2. 113.
In plur. Virg. 2. Ecl. 47.
— & summa papavera carpens. Liv. 1. 54. Summa papaverum capita baculo decussit. conf. Flor. 1. 7. 7. & Propert. 1. 19. 38.
Inter Bellaria fuit. Hinc, Dicta factaque quasi sesamo & papavere sparsa, dicuntur Probe condita & polita. Petron. cap. 1.

PAPĀVĔRĔUS, a, um. Adj. [μηκώνειος] ut, Comæ papavereæ. Ovid. 4. Fast. 438.

PAPAVERĀTUS, a, um. Adj. [μηκωνωτὸς] ut, Papaveratæ vestes, a colore candido dicuntur. Plin. lib. 8. cap. 48.

PAPAVERCŬLUM, i, n. est Callus pinnæ interior seu conchylii papaver: est & buccini para ima esculentaque. Cæl. lib. 7. cap. 10.
Papaverculum herba, quæ & Pes leoninus. Apul. de Herb. cap. 7.

PAPELLIUS, vel PALPELLIUS HISTER, Consul, quo tempore bubo, infausta avis, Capitolii cellam intravit, propter quod Nonis Martiis urbs lustrata est eo anno. Plin. lib. 10. cap. 12.

PĂPHĂGES, is. m. [Παφάγης] Rex Ambreciæ. Is quum obviam factus esset leænæ, catulis suis stipatæ, ab eadem interfectus est. Hinc

PAPHĀGĒUS, a, um. Adj. Ovid. in Ibin. 2. 502.
Feta tibi occurrat patrio popularis in arvo,
Sitque Paphageæ causa leæna necis.

PAPHIACUS, PAPHIOS. V. mox PAPHOS.

PAPHLĂGŎNIA, æ. f. [Παφλαγονία] Asiæ minoris regio, in Septentrionem littore versa, clarissimis oppidis illustris est, & a Paphlagone Phinei filio denominata, ut auctor est Stephanus. Hæc consurgit Cythoro monte, porrecto in spatium trium & sexaginta millium, insignis loco Heneto, a quo, ut Cornelius Nepos perhibet, Paphlagones in Italiam transvecti, mox Veneti sunt nominati. Hæc Solin. cap. 56.

PAPHLĂGON, ŏnis. m. [Παφλαγών] Qui est e Paphlagonia. Priscianus in Periegesi Dionysii,
Paphlagones post hos Mariandynique sequuntur. Curt. 6. 11. 4. Ludibrio ei fuisse rusticos homines, Phrygasque & Paphlagonas appellatos, &c. V. Freinsh. Ind. Curt.

PĂPHŎS, i. f. [Πάφος] Urbs Cypri, in qua Venus summa cum diligentia colebatur. Ex qua Hor. 1. Carm. 30. 1. eam Paphi reginam appellat. Hujus meminit Plin. lib. 2. cap. 96. Virg. 10. Æn. 86. Celsa Paphos.

PAPHIUS, a, um. Adj. [Πάφιος] Unde ipsa Venus Paphia dicebatur, cujus templum & cultum describit Tacit. 2. Hist. 2. & Annal. 3. 62.
Myrti Paphiæ. Ovid. 3. de Arte Am. 181. Myrtus enim dicata est Veneri.
Puellæ. Claud. præfat. 2. in Eutrop. 65.
Sedes Paphiæ. Claud. de Nupt. Honor. 254.
Thyrsi Paphii. Columel. lib. 10. 371.

PĀPIA, æ. f. [Τίκινον] Civitas Insubrium, Ticinum alio nomine appellata, olim Ostrogothorum & Longobardorum regum sedes.
Est & fluvius eodem nomine.
Papia lex, quæ fuerit, ut scias, ob vitandam prolixitatem te ad Alex. Alex. lib. 4. cap. 22. remittimus.
De Papia Gente, Lege, Tribu, V. etiam Lex. Pitisc.
Papia papæ, περὶ ἐγκωμίων, Varronis Satyræ cujusdam titulus est, quod significat Papæ patercule. In ea immodicos laudatores & assentatores vituperabit, qui in admirationem sæpe solent prorumpere, & assentatoria laude hominibus adulari. Turneb.

PĀPĪLIO, ōnis. m. inter Vermiculos alatos numeratur, quo nullum animal imbecillius est. Plin. lib. 11. cap. 19. Papilio etiam his ignavus & inhonoratus, luminibus accensis advolitans, pestifer, nec uno modo, nam & ipse ceras depascitur, & relinquit excrementa quibus teredines gignuntur. Columel. lib. 9. cap. 14.
Ferali mutant cum papilione figuram. Ovid. 15. Met. 374.
Papilio, Tentorium etiam significat. Plin. lib. 5. cap. 3. Numidæ vero Nomades, a permutandis papilionibus: mapalia sua, hoc est domus claustris circumferentes. Vetus exemplar habet, A permutandis pabulis. Certiore sunt apud Veget. R. M. 1. 23. Spartian. in Nigro cap. 11. Lampsid. Alex. cap. 51. Treb. Poll. 30. Tyran. cap. 16. conf. Lex. Pitisc. & Voss. Etym.
Dicitur etiam Lecticæ species. V. Voss. de Idolol. 2. 10.

PAPILIUNCŬLUS, i. m. dimin. Tertull. de Anima cap. 32.

PAPILLA, PAPILLATUS. V. PAPULA.

PAPINIĀNUS, Æmilius, [Παπινιανὸς] Jurisconsultus, Severo principi gratissimus, Scævolæ discipulus, cui in advocatione fisci successit. Is est cui filios suos Severus moriens commendavit: deinde ab Antonino Caracalla, securi percussus. Causa necis traditur, quod Caracalla, interfecto fratre Geta, ei mandaverit, ut & in Senatu & apud populum facinus dilueret: illum autem respondisse, non tam facile parricidium excusari posse, quam fieri. Spartianus Sever. cap. 21.

PAPINIANISTÆ, Juris auditores quondoque dicti a Serbidii Scævolæ discipulo Papiniano, Jureconsultorum, quorum in pandectas relata sunt monumenta, longe principe. Justinianus in Epistola ad omnes populos, quæ Pandectis est prefixa. V. Hotoman. de verbis Juris.

PAPINIUS Statius, [Παπίνιος Στάτιος] Neapolitanus, inter Heroicos poetas relatus haud ignobili genere ortus est. Quidam scribunt majores ejus oriundos esse Epiro, diuque versatos Sellis non sine admiratione ingenii & probitatis. Patrem Papinium habuit: qui ob insignem eruditionem, egregiasque virtutes, Neapoli civitate donatus est, in qua Statius Papinius poeta natalem suum habuit. Composuit multa & varia poemata. Ex Crinito.
Papinius, quem Consulem se Romæ vidisse ait Plinius, D. Augusti novissimis temporibus, primus intulit in Italiam Zizipha & Tuberes. Plin. lib. 15. cap. 14. hoc Consule phœnicem devolasse in Ægyptum tradit Valerianus. V. Tacit. Ann. 6. 40.

PAPIRIA, quondam PAPISIA, gens patricia Romæ fuit, ex qua plures nobilissimæ celebrantur familiæ, diversis cognominibus insignitæ. Alii enim Papirii dicebantur Mugillani, alii Crassi, alii Cursores, alii Masones vel Massones, alii Carbones &c. De quibus frequens fit mentio apud historicos. V. Cic. ad Fam. 9. 21. & Lex. Pitisc. in Gens.
L. Papirius, [Παπίριος] a velocitate Cursor dictus, quum Dictator se adversis auspiciis contra Samnites progressum esse sensisset, ad auspicia repetenda Romam regressus, edixit Fabio Rulliano Magistro equitum, quem exercitui præponebat, ne manus cum hoste consereret. Sed quum ille opportunitate ductus pugnasset, ac vicisset, reversus Papirius eum ferire securi voluit: ille in urbem confugit, nec supplicem Tribuni tuebantur. Deinde parentis lacrimis populus veniam precibus impetravit. Papirius item de Samnitibus triumphavit. De quo vide Liv. lib. 8. cap. 29. seq. Unde Papiriana sævitia in proverbium abiit. Idem 10. 3. extr.
L. Papirius Cursor, superioris filius, de Samnitibus secundum patrem omnium pulcherrimam victoriam reportavit. Ædem Fortunæ de manubiis faciendam locavit. Liv. lib. 10. cap. 38. seq.
C. Papirius Maso, quum bene gesta rep. triumphum a senatu non impetrasset, in Albano monte triumphandi initium fecit, & pro Laurea usus est myrtea corona. Valerius lib. 4. cap. 6. 5. conf. Plin. 15. 29. extr.
Cn. Papirius Carbo, cum dentibus natus, ut scribit Plin. lib. 7. cap. 16.
Papirius Prætextatus, nobilis adolescens, ex eo cognomen adsecutus, quod in prætexta & adolescentia magnopere visus est sapere. Quum enim a patre duceretur in curiam, in eaque forte arcana quædam tractarentur, domum reversus, interrogatusque a matre, quidnam in Senatu actum. Ut duæ (inquit) uni nubere possint. At illa mane convocatis matronis, ad curiam properat: rogantque, ut eadem lege duos viros habendi licentia sit etiam feminis. Re cognita, ingenium & constantia pueri laudata est. Auctor Macrobius lib. 1. Saturn. cap. 6.
L. Papirius alius, qui C. Publilium nobilem adolescentem: quem ob æs alienum paternum domi suæ habebat: quod stuprum pati nollet, contumeliis ac plagis afficiebat. Re ad Senatum delata, Papirius damnatur. Lex deinde lata ne quis in corpora libera ob æs alienum jus haberet. Liv. lib. 8. 28. Valer. 6. 1. de Pudicitia, Exemp. 9. hæc eadem. Sed puero T. Veturii, Fœneratori C. Plotii nomen tribuit.
Vapula Papiria, Sinnius Capito scribit proverbio dici solitum, si quando volebant significare Se negligere minas aliquorum. Hoc ex Festo. q. V. Erasmus suspicatus esse natum a Papirio Prætextato, a quo mater, comminando plagas, frustra conata est exsculpere quid actum esset in Senatu.
Papiria tribus. V. TRIBUS.

PAPIRIĀNUS, a, um. Adj. [Παπιριανὸς] ut, Papiriana sævitia. Liv. 10. 3. extr.

PAPPA, [πάππα] Puerorum cibus est; deductum nomen a Pana.
Pappas, pro Patre accipitur, sive pro eo qui puerum alit. Juven. 6. Sat. 632.
— timidus prægustet pocula pappas. V. PAPAS.
Pappa, non solum Pultem puerorum cibum, quem & Galli *Papa* dicunt, aut Patrem recto caso: sed & Jovem eo nomine appellatum legimus. Alexander, A Bithynis usurpatum legimus, ut adoratori, montium cacumina conscendant, & sine templis Jovem Pappam salutent, sicut Scythæ Papeum, lib. 2. cap. 22. Genial. dier.
Exstat libellus Jo. Murmellii inscriptus Pappa puerorum, in quo exponit Germ. *Pappen.* Est autem parvum Vocabularium puerilis classis, ut postea Junii nomenclator. H. St.

PAPPO, [παππάζω] āre. Blandiusculis & puerilibus verbis patrem appellare. Pers. 3. Sat. 17.
Et similis regum pueris pappare minutum
Poscis? & iratus mammæ lallare recusas? Græci παππάζειν dicunt, quæ vox etiam est anserum, ut testatur Julius Pollux.
Pappare, Cibum sumere. Plaut. Epid. 5. 2. 62.
Novo liberto opus est quod pappet. P. dabitur, præbebo cibum.

PAPPĀRIUM, i. n. Quod edendum præbetur. ut, Dominicæ libidini papparium facere. Sen. Controv. 1. 1. V. Gronov. in Sen. p. 408. & Paraum Lex. Crit. p. 881.

PAPPUS, i. m. [πάππος] Avus dicitur. nam Græci πάππον avum dicunt. Ausonius ad nepotem suum Protrept. v. 18.
— pappos, aviasque trementes
Anteferunt patribus seri nova cura nepotes.
Pappus, [πάππος] Carduorum flos & lanuginosa quædam substantia in aerem sese effundens, ut veluti flocci quidem volare videantur, vel de ipsis carduis dependens. Lucret. lib. 3. 387.
Vestem nec plumas avium, papposque volantes.
Pappus, Lanugo helenines herbæ. Plin. lib. 21. cap. 16. Semen ei lanuginis, quem pappum vocant: quo detracto & cortice, teneritas similis cerebro palmæ est.
Pappus, Herba, quæ alias Senecio dicitur, quod in pappos abeat, & lanuginem carduorum floribus similem. Plin. lib. 25. cap. 13. Erigeron a Græcis, quæ a nostris vocatur senecio. Et paulo post, Nomen hoc Græci dederunt, quia vere canescit. caput ejus numerosa dividitur lanugine (qualis est spinæ) inter divisuras exeunte. Quare eam Callimachus Acanthida appellat, alii pappum.
Est & Pappus, vel Papus, Æmiliæ gentis cognomen. Est & proprium nomen Græcis. V. Suid.

PAPRIMIS, [Πάπρεμις] Ægypti oppidum, a quo & Paprimites cives dicti sunt. Stephan.

PĂPŬLA, æ. f. [ἐξάνθημα, φῦμα] Pustula, tuberculum, quod jejunæ salivæ defricatione curatur. Papulis cutis exasperatur, & rubet, leviterque roditur. Virg. 3. Georg. 564.
Ardentes papulæ, atque immundus olentia sudor. Plin. lib. 28. cap. 17. Papulis nigris, caseus caprinus siccus ex melle & aceto in balneis, oleo remoto. V. Cels. 5. 28. 18. & Sen. de Vita beata cap. 27.

PAPŬLO, āre. Papulas excitare. Cæl. Aurel. Tard. 2. 1. Malagmata sunt adhibenda, quæ corpus valeant papulare. conf. eundem ibid. 3. 4.

PĂPILLA, æ. f. dimin. [θηλὴ] Mammæ capitulum, unde extrahitur lac: sic dicta, quod papulæ sit similis. Et de viris mulieribusque dicitur: etiam de animalibus. Plin. lib. 11. cap. 37. ubi de corde loquitur, Homini tantum intra lævam papillam. Varro 2. de R. R. cap. 9. de canibus loquens, Præterea feminas volunt esse mammosas, æqualibus papillis.
Forma papillarum apta premi. Ovid. 1. Amor. 5. 20.
Habiles papillæ. Ovid. 1. Amor. 4. 37.

Rosea.

Roseæ. Catul. in Camerium, 55. 12.
Teneræ. Catull. in Epithal. Juliæ, 59. 105.
Papilla, [μαζὸς] pro ipsa Mamma aliquando accipitur. Virg. 11. Æn. 803.
Hasta sub exertam donec perlata papillam Hæsit.
Bellula papilla. Plaut. Cas. 4. 4. 28.
Turgentes papillæ. Idem Rud. 2. 4. 20.
Tumidæ papillæ omne habent pectus. Ovid. Rem. Amor. 337.
Papilla, Clavicula in fontibus, qua exerta, aqua effluit: qua etiam fistulæ immissa, aquæ cursus prohibetur. Varro 3. de R. R. cap. 14. Qui si naturalis non est, ut fere non sunt in aprico loco, neque habeas in opaco, ubi facias, ut sunt sub rupibus ac montibus, quorum alluant radices lacus, ac fluvii, manufacere oportet roscidum: qui fit, si adduxeris fistulam: & in eam papillas imposueris tenues, quæ eructent aquam ita ut in aliquem lapidem incidat, ac late dissipetur. Alia exemplaria habent Mamillas.
PAPILLATUS, a, um. Adj. Papilla ornatus, seu in papillæ speciem factus. unde Expapillatus, q. V.
PAPULO. V. PAPULA.
PAPUS, fuit cognomen Æmiliorum. V. Lex. Pitisc.
PĂPȲRUM, i, n. vel PAPYRUS, i. f. [πάπυρος] Fruticis genus. Plin. lib. 13. cap. 11. Papyrum ergo nascitur in palustribus Ægypti, aut quiescentibus Nili aquis, ubi evagatæ stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum, brachiali radicis obliquæ crassitudine, triangulis lateribus, decem non amplius cubitorum longitudine in gracilitatem fastigatum, thyrsi modo cacumen includens. Semine nullo, aut usu ejus alio, quam floris ad deos coronandos. Radicibus incolæ pro ligno utuntur: nec ignis tantum gratia, sed ad alia quoque utensilia vasorum. Ex ipso quidem papyro navigia texunt, & e libro vela, tegetesque: necnon & vestem, atque stragula ac funes. Mandunt quoque crudum decoctumque, succum tantum devorantes. Nascitur & in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Neque aliis usus est, quam inde, funibus rex Antigonus in navalibus rebus, nondum sparto communicato. Nuper & in Euphrate nascens circa Babylonem papyrum intellectum est eundem usum habere chartæ. Et tamen adhuc malunt Parthi vestibus litteras intexere. Præparantur ex eo chartæ, diviso acu in prætenues, sed quam latissimas philuras. Hæc Plin. lib. 13. cap. 11. Quæ philuræ (inquit Perottus ex eodem Plin. cap. 12.) eo meliores erant, quo medio papyro propinquiores: atque inde secundum scissuræ ordinem hieratica appellabatur subtilior, religiosis tantum voluminibus dicata: quæ postea ab adulatione (al. Ablutione) Augusti, dicta est Augusta: deinde a Livia conjuge ejus, Liviana. Huic postea in epistolis tantum scribendis auctoritas relicta est. Proxima huic erat Amphitheatrica, a loco dicta, in quo [illegible]ciebatur. Quam postea Fannius miro artificio emendavit, vocavitque a nomine suo Fanniasam. Ultima emporetica, inutilis scribendo, & involucris duntaxat chartarum ac mercium usum præbens: propterea ἀπὸ τῶν ἐμπόρων, hoc est a mercatoribus, emporetica dicta. Et bibula, siccandæ tantum utilis scripturæ. Primatum deinde mutavit Claudius Cæsar. Et quoniam Augustæ tanta tenuitas erat, ut vix calamum sustineret, præterea visu translucida litteras transmittebat, auxit & crassitudinem & latitudinem, mensuramque, ubi pedalis erat, cubitalem faciens. A papyro igitur frutice, Charta est Papyrus appellata, quod scilicet ex papyro fieret. Postea vero id genus chartæ inventum est, quo nunc passim mortales utuntur, fitque ex linteolis concerptis, maceratis, & in pulpam contritis, & nihilominus pristinum papyri nomen remansit, & distinctio generum. Claudia vero illa grandior crassiorque, a rege nunc Regalis dicitur: hæc dente propter scabritiem, aut concha lævigetur; propter quod minus sorbet, & ob id caducæ litteræ fiunt. Quæ causa impulit nos, ut genus aliud chartæ inveniremus, quæ tenuitate, densitate, candore, lævore, philuræ longitudine & commodior est, & aspectu gratior: hanc opifices a nostro nomine Perottam nuncupavere. Charta vero ab urbe Tyri, cui Charta nomen fuit, appellata est, ex qua Dido ducta est: ideoque urbem a se postea ædificatam ab illius nomine Carthaginem nuncupavit. Græci ab eadem urbe χάρτην nominant, a quo χαρτογράφον librarium, & χαρτοπώλην, chartularium nominant. Hactenus Sipontinus. conf. Lex. Pitisc.
De Papyro peculiarem librum sive commentar. in Plin. 13. 11. 12. & 13. scripsit Melch. Guilandin. cui alium opposuit Jos. Scaliger. V. & Salmas. in Vopisc. p. 444. & Exercit. Plin. p. 705. seq.
Poetis sæpius pro Libro ponitur. Catull. ad libellum 36. 2.
Valim Cæcilio, papyre, dicas. Martial. lib. 3. ad Librum suum, 2.
Cordylas madida tegas papyro.
Augusta papyrus. V. AUGUSTUS.
Bibula papyrus. Lucan. 4. 136.
Pagina crescit multa papyro. Juven. 7. Sat. 101.
Papyri fructus haud postulat spicam gravem. Æschyli senarius est proverbialis. Convenit in eos qui suis ipsorum bonis frui non possunt: propterea quod papyrus ob culmos invalidos, spicam granis onustam ferre non potest: proinde prodit quidem spicas, sed inanes. V. plura apud Erasmum.
PAPȲRĂCEUS, a, um. Adj. [παπυρινὸς] Quod ex papyro factum est. Plin. lib. 28. cap. 11. Optime ellychnio papyraceo.
Papyraceæ naves. Plin. lib. 6. cap. 22.
PAPȲRIUS, a, um. Idem. Auson. Epist. 7. 47.
Faccampum replices, Musa, papyrium.
PAPYRINUS, a, um. Idem. Varro apud Non. 759. Stilo nostro papyrino.
PAPYRIFER, ĕra, ĕrum. Adj. [παπυροφόρος] ut, Amnis papyrifer, Nilus. Ovid. 3. Trist. 10. 27.
Nilus papyrifer. Ovid. 15. Met. 753.
PAPYRŎPŌLÆ, [παπυροπῶλαι] quos olim Chartopratas appellabant, sunt ii qui papyrum conficiunt venduntque, quales multos apud Allobroges, nunc nostrates invenias, multos, & apud Sequanos. Budæus in notis ad Pandectas.

P A R

PAR. Parentum. PARTH. Parthicus.
PĀR, păris. Adj. [ἄρτιος, ἴσος] abl. pare vel pari: Æqualis.
Par & Impar, contraria. Cic. 4. Acad. 32. Illos qui omnia sic incerta dicunt, ut stellarum numerus, par an impar sit, nesciatur, quasi desperatos aliquos relinquamus.
Pares, interdum pro Duobus accipiuntur. ut, Paribus equis utebantur Romani in prælio, ut sudante altero transirent in siccum. [Quis auctor?

Pares dicebantur Gemini fratres. Ovid. 8. Met. 308.
Actoridæque pares. Virg. in Juvenil. de Castore & Polluce,
Germanique pares. Parrhas. Epist. 41.
Par, [πρέπον] Decens, conveniens, æquum. Lucret. lib. 2. 124.
Hoc etiam magis hæc animum te advertere par est. Quintil. lib. 5. cap. 22. Si propter matrimonia violata urbes eversæ sunt, quid fieri adultero par est? Cic. 2. de Legib. 12. Ex quo intelligi par est, eos qui perniciosa, &c. Idem ad Atticum, lib. 9. 22. Itaque mihi dubitanti quid me facere par sit.
Ut constantibus hominibus par est. Cic. 2. de Divin. 114. Casum autem prælii nemo nostrum erat quin timeret, sed ita ut constantibus hominibus par erat, non aperte.
Par est autem, primum ipsum esse bonum virum. Cic. de Amicit. 84.
Quibus tu, ut par erat restitisti. Cic. 11. Fam. 28.
Par non est. Nepos 18. 8. 4. Idem 14. 6. 4.
Par, [ὅμοιος] Similis & æqualis. Virg. 4. Georg. 99.
— & paribus lita corpora guttis. i. e. Similibus.
Par & idem. Cic. 5. Fam. 22. Quamobrem reliquis tuis rebus omnibus pari me studio erga te, & eadem voluntate cognosces. V. IDEM.
Par idem, quod. Plaut. Bacch. 5. 1. 23.
Igitur pari fortuna, ætate ut sumus, utimur. P. sic est. sed tu, Quid tibi est? N. pol mihi par idem, quod est tibi.
Virtutes inter se æquales & pares. Cic. 1. de Orat. 83.
Par & æqualis rebus ipsis oratio. Cic. in Orat. 132.
Æquo & pari jure cum ceteris vivere. Cic. 1. Off. 124.
Par & similis deorum beata vita. Cic. 2. de Nat. Deor. 153.
Par & Similis, differre videntur. Quintil. lib. 10 cap. 1. Mihi egregie dixisse videtur Servilius Novianus, pares eos magis, quam similes, Sallustio & Livio. [Ubi paritas ad præstantiam utriusque refertur, Similitudo ad characterem proprium.
Par ac similis scelestorum. Cic. in Sallust. 6. At quanto meliore loco res tuenda staret, si tu par ac similis scelestorum civium, una cum iis adnumeratus esses!
Par atque unum judicium. V. IDEM. [Hic Unum ponitur, pro [illegible] modi.
Par atque una ratio est spei, lætitiæ, molestiæ. Cic. 2. de Orat. 209.
Par & mutuum. Cic. 13. Fam. 56. Peto abs te pro nostra conjunctione necessitudine, plurimisque officiis paribus ac mutuis, ut, &c.
Par & Socius. Cic. 1. de Orat. 70. Est enim finitimus oratori poeta, numeris adstrictior paulo, verborum autem licentia liberior, multis vero ornandi generibus socius ac pæne par.
Par & Dispar, contraria. Auct. ad Herenn. lib. 2. 5. Si non poterit animi vitium cum causa reperire, reperiat dispar.
Neque par, neque dispar. Lucret. lib. 2. 737.
Excellere & Parem esse, contraria. Cic. pro Lege Manil. 41. Ut, [illegible] dignitate principibus excellit, facilitate par infimis esse videatur.
Par & Inferior, contraria. Cic. 2. de Orat. 209. Invident homines maxime paribus aut inferioribus, quum se relictos sentiunt, illos autem dolent evolasse: sed etiam superioribus invidetur sæpe vehementer [illegible] eo magis, si intolerantius se jactant, & æquabilitatem communis juris præstantia dignitatis aut fortunæ suæ transeunt.
Paria & Superiora, contraria. Cic. de Clar. Orat. 215. Erant ei quædam ex his paria cum Crasso, quædam etiam superiora.
Par ac. Cic. 3. de Nat. Deor. 2. Neque mihi par ratio cum Lucilio, ac tecum fuit.
Par atque. Cæs. 5. Bell. Gall. 13. de Hibernia loquens, Pari spatio transmissus, atque ex Gallia est, in Britanniam.
Scientia par in nobis atque in illo est. Cic. 2. de Invent. 5.
Sapientia par ad formam, Tam elegans ingenium, quam vultus. [illegible] Mil. 4. 6. 36.
Cantare pares. Virg. 7. Ecl. 5.
Et cantare pares, & respondere parati. i. e. Pares arte canendi, & eadem scientia præditi ambo. Sic
Par viti centeno gutture. Juven. 5. Sat. 6.
Par, cum genitivo. Cic. in Pison. 8. Quos Q. Metellus (facio injuriam fortissimo viro mortuo, qui illum, cujus paucos pares hæc civitas [illegible] cum hac importuna bellua conferam) sed ille designatus Consul, [illegible]
Pares fortitudinis. Phædr. 4. 15. V. ibi plura exempla in Not. Burm.
Par cum dativo, ut superis Tydides. Hor. 2. Carm. 6. 16.
Res sunt pares furta latrociniis. Hor. 1. Serm. 3. 122. Plura infra [illegible]
Æque pares inter se. Cic. 16. Att. 23.
Par cum Abl. rei, ut Ætate pares, pro Ejusdem ætatis. Plaut. Merc. 4[illegible]
Ætate pares ministri. Virg. 1. Æn. 709.
Par studiis, ævique modis, sed robore dispar. Stat. 1. Achil. 176.
Suffragiis pares competitores. Cic. pro Planc. 53.
Omni virtute & laude unus alteri par. Cic. pro Planc. 27. conf. [illegible]
Pares in amore & æquales: h. e. Ex æquo inter se amantes. Cic. de Amicit. 32. Sintque pares in amore & æquales.
Pares, in amore dicuntur, quum mutuo inter se pariter amant: contra Impares, quum mutuo non amatur, sed alteri amanti alter vicem non reddit, neque animum mutuum. Hor. Epod. 15. 14.
Et quæret iratus parem. Idem de Impari, 1. Carm. 33. [illegible]
Cui placet Impares formas, &c. Rursus, Epod. 11. 26.
Desinet imparibus certare summotus pudor. i. e. Me pudebit [illegible] verecundius geram, nec ita pudenter summittam amicæ, sed contra [illegible] nabor, desinamque sectari imparem, neque redamantem. Torrent.
Par in belligerando. Cic. pro Font. 26. Qui Induciomaro isti minus [illegible] arroganti par in belligerando esse possit.
Par est, Quod in omnes æquabile est. Cic. 2. de Invent. 68.
Animis nequaquam paribus. Liv. 1. 25. extr.
Amor par est illis. Ovid. 12. Met. 416. conf. Pares in amore paulo supra.
Arma paria. Virg. 5. Æn. 425.
Auspicia. Virg. 4. Æn. 102.
Fortuna par duorum. Ovid. 2. de Arte Am. 559.
Ingenium par nancisci. Ter. Hec. 1. 2. 95.
Ingenium minime voluntati par. Cic. pro Corn. Balb. 1. conf. Par cum dativo.
Oratio par virtuti. Cic. pro Lege Manil. 29. Jam vero virtuti Cn. Pompeii quæ potest par oratio inveniri?
Pœna par delicto. Ovid. 2. Trist. 578.
Pretium laboris dignum, & par. Plin. 3. Epist. 9.

Pares Curiæ. V. PARES in proprio loco.
Pares cum paribus. Cic. de Senect. 7. Pares autem cum paribus, veteri proverbio, facillime congregantur.
Coëat par jungaturque pari. Hor. 1. Epist. 5. 25.
Nubere pari Ovid. 9. Epist. 32.
Esse paria debent posteriora superioribus, extrema primis. Cic. 3. de Orat. 148.
Esse pari filo, i. e. Simili textura. Lucret. lib. 2. 341.

Debent nimirum non omnibus omnia prorsum
Esse pari filo, &c.　Proverbii speciem habet, quod haud inscite quadraveris in eos, qui iisdem præditi moribus, non multum a seipsis in omni vitæ genere discrepant. Nos Galli diceremus, *De mesme paste*.

Pari jugo, dixit Plin. in Epist. pro eo quod est, Pari studio, parique conatu. Quadrabit in eos proverbium, qui negotium commune certatim ac simili contentione agunt. Translatum a bubus, idem plaustrum æquali jugo trahentibus. Plinii verba sunt hæc lib. 3. Ep. 9. Habet quidem gloria in studiis præsertim, quiddam ἀκοινώνητον: nobis tamen nullum certamen, nulla contentio, quum uterque, pari jugo, non pro se, sed pro causa niteretur.
Esse parem, significat Sufficere alicui operi, sive resistendo illi, sive exsequendo. Cic. 12. Att. Eum tamen interpellat fletus, cui repugno quoad possum: sed adhuc pares non sumus.
Esse parem alicui, pro Æqualia reddere. Plaut. Capt. 2. 2. 65.

Bene merenti, bene profuerit: male merenti, par erit.

Par mihi sis. Cic. 14. Att. 5. Non committam posthac, ut me accusare de epistularum negligentia possis; tu modo videto in tanto otio, ut par mihi sis.
Superiorem parem esse inferiori, maximum est in amicitia. Cic. de Amicit. 71.
Facere paria, Quod omissum est, vel quod aliunde acceptum, alibi vel aliunde compensare: ut ait Valla lib. 5. Senec. de Benefic. lib. 3. cap. 9. Quum aliter beneficium detur, aliter reddatur, paria facere difficile est.
Facere parem rationem cum forensibus negotiis. Columel. lib. 12. in Præf.
Facere par alii rei. Cic. 3. de Legib. 19. Infima summis paria fecit, turbavit, miscuit.
Referre parem gratiam. Ter. Eun. 4. 4. 58. Quod &
Par referre. Ter. Adelph. 1. 1. 48.
Par pari. Plaut. Pseud. 2. 3. 26.

Euge, par pari, aliud autem quod cupiebam, contingit.

Par pari datum. Plaut. Asin. 1. 3. 20.

Par pari datum hostimentum est, opera pro pecunia.

Par pari referre. Ter. Eun. 3. 1. 55.

— si laudabit hæc
Illius formam, tu hujus contra, denique
Par pari referto, quod eam mordeat.　Hunc locum adducit Cic. 1. Fam. 9. Paulus Manutius utrubique legit, Par pro pari referto, ne mancus sit versus: idque ex vetustissimo codice Pauli Boti Regiensis. Sed Latinum non videtur Par pari referre. H. St. Puto Par pro pari referre, scribere voluisse. Al. Tu par pari &c.

Referre paria paribus. Cic. 3. de Orat. 204.
Reddere paria in utramque partem. V. REDDO.
Respondere par pari. Plaut. Truc. 5. 47.

Quid ista debet nisi tria? ST. quæ tria nam ST. unguenta, noctes savium.
P. Par pari respondet.　Cic. 16. Att. 4. Ut sit unde par pari respondeatur.

Paria paribus, omnia omnibus respondeant. Cic. 1. de Nat. Deor. 50.
Par impar, Genus ludi. Suet. in August. cap. 71. Misi tibi denarios ducentos quinquaginta, quos singulis convivis dederam, si vellent inter se post cœnam, vel talis, vel par impar ludere. Hor. 2. Serm. 3. 248.

Ludere par impar, equitare in arundine longa.

Observandum est veteres poetas classicosque Par, cum compositis Compar, Dispar, Impar, semper produxisse, ut ex Catullo, Lucretio, Horatio & aliis constat; cum contra qui Theodosii temporibus & postea vixerunt, ut Ausonius, Prudentius, Prosper, Marc. Capella, alique fere corripuerint. Quod hic monere voluimus, ne illorum auctoritas junioribus imponat.
Superl. Parissimus, [ἰσότατος] formavit Plaut. Curc. 4. 2. 20.

Eodem hercle vos pono & paro, parissimi estis ibus.

Parissima talio. Gell. 20. 1.
PAR, păris. n. [ζεῦγος] abl. pari: Numerus duorum, quasi inter se parium. ut, Paria amicorum. Cic. de Amicit. 15. Id mihi eo magis est cordi, quod ex omnibus sæculis vix tria aut quatuor nominantur paria amicorum: quo in genere sperare videor Scipionis amicitiam & Lælii, notam posteritati fore.
Par columbarum. Ovid. 13. Met. 837.
Nobilissimum par gladiatorum. Cic. de Opt. gen. Orat. 17.
Componere paria, Translate. Plin. 21. 8. Paria nunc componuntur, natura atque luxuria depugnante. i. e. Singuli flores singulis coloribus arte facti. Idem lib. 8. cap. 12. de Draconum cum elephantis pugna loquens, Quam quis aliam tantæ discordiæ causam attulerit, nisi Naturam, spectacula sibi, ac paria componentem? [Alludit ad paria gladiatorum.
Scyphorum paria complura. Cic. 4. Verr. 47.
Invictum par Consulum. Paterc. 2. 46. 1.
Par summ videre dei. Lucan. 6. 3.
De masculo. Ovid. 3. Fast. 193.

Cum pare quæque suo coeunt volucresque feræque.

De femina. Idem 3. Fast. 526.

— accumbit cum pare quisque sua.　Et 4. Fast. 98.
Et docuit jungi cum pare quemque sua.

PĂRĬTER, [κατὰ ταὐτὰ] Adv. congregandi, significans Simul. Cic. de Amicit. 80. Quod si hoc apparet in bestiis, volucribus, natantibus, agrestibus, cicuribus, feris, primum ut se ipsæ diligant (id enim pariter cum omni animante nascitur) deinde ut requirant atque appetant, ad quas se applicent, ejusdem generis animantes.
Pariter & simul cum. Cic. 3. de Orat. 10. Ut ille, qui hæc non vidit, & vixisse cum Rep. pariter, & cum illa simul extinctus esse videatur.
Amittitur enim pariter cum vita sensus. Cic. 1. Tusc. 24.
Cecidit tua laus pariter cum Repub. Cic. 2. Off. 45.
Crescunt pariter cum luna, pariterque decrescunt ostreæ & conchylia. Cic. 2. de Divin. 33.
Infindunt pariter sulcos. Virg. 5. Æn. 142.
Metuenda utraque via pariter. Virg. 4. Georg. 37.
Percipit voluptatem pariter cum corpore animus. Cic. 5. Tusc. 96.
Ferunt moleste mecum pariter Siculi. Cic. 7. Verr. 72.
Pariter nobiscum. Auct. ad Heren lib. 3. 1. Interea prima quæque, & nobiscum, quum voles, & interdum sine nobis, legendo consequere; ne quid impediare, quin ad hanc utilitatem pariter nobiscum progredi possis.
Secum pariter me reportavit Resp. Cic. Post redit. in Senat. 33.
Pariter, [ὁμοῦ] Eodem tempore. Virg. 10. Æn. 864. de Mezentio alloquente Rhœbum equum suum,

— Lausique dolorum
Ultor eris mecum: aut, aperit si nulla viam vis,
Occumbes pariter.　Potest & hic significare Simul. [Junge Mecum pariter, distinguendo, Ultor eris: mecum aut, &c.

Pariter, [ἐπίσης] Ex æquo, æqualiter. Nævius, Ut pariter dispertiantur bona patris. h. e. Ut tantum habeat unus quantum alter. Plaut. Aul. 2. 1. 12. V. Non. 4. 380.
Pariter & æqualiter. Cic. de Amicit. 56. Nostra in amicos benevolentia, illorum erga nos benevolentiæ pariter, æqualiterque respondeat.
Terminantur pariter extrema. Cic. in Orat. 38.
Pariter, [ὁμοίως] Similiter. Cic. pro Font. 4. Pugnat pariter pro salute M. Fonteji Narbonensis colonia.
Æque & pariter. Cic. 1. de Fin. 67. Et lætamur amicorum lætitia æque atque nostra, & pariter dolemus angoribus.
Pariter ac. Ter. Phorm. 5. 3. 3.

Pariter nunc opem me adjuves, ac dudum re opitulata es.

Pariter atque. Plaut. Amph. 4. 1. 11.

Pariter hoc fit, atque ut alia facta sunt.

Pariter ut. Plaut. Aul. prol. 22.

Is ex se hunc reliquit, qui hic nunc habitat, filium,
Pariter moratum ut pater, avosque hujus fuit.

Pariter fit. Ter. Eun. 1. 2. 12. i. e. Similiter, ut ait Donat.
Pariter pro meritis. Plaut. Mil. 3. 1. 75.
Cœnes ut pariter pulmenta laboribus empta. Horat. lib. 1. Epist. ad Lollium. H. St. Ep. 18. v. 48.
PARĬTAS, ātis. f. Arnob. 2. p. 78. Aut in impari paritas aut dulcedo in amaritudine contineri nequit.
PĂRĬLIS, e. Adj. [πάρισος] significat idem, quod Par. Lucret. lib. 2. 374.

Concharumque genus parili ratione videmus
Pingere telluris gremium.

Parilis Cic. in Arato. Parilia sæpe apud Varr. de Lingua Lat. H. St.
Ætate parili. Ovid. 8. Met. 631.
Noctes pariles agitare diesque. Lucret. lib. 1. 1066.
Ratione parili. Lucret. lib. 2. 374.
Segetes pariles proportione. Varr. de L. L. lib. 4. 20.
Accipere, & parili reddere voce Vale. Ovid. 1. Trist. 7. 26.
PARILITER, Adv. Charis. 2. p. 191.
PARILITAS, ātis. f. [τὸ πάρισον] Æqualitas. Gell. lib. 14. cap. 3. Parilitas virtutum inter se consimilium. conf. Sidon. 4. Epist. 4. & Aggen. p. 53. Gœs.
PARĀRIUS, a, um. Adj. Festus, Pararium æs appellabatur id, quod equitibus duplex, pro binis equis, dabatur. [Puto & absolute dictum Pararium, τοῦ Æs subaudito.
PARASITUS, i. m. V. suo loco.
PĂRIO, āre. Solvere, Paria facere: hoc est, ita rationes reddere, ut paria expensa sint acceptis. Ulpian. in l. Is qui. D. de manumiss. Quæri poterit, si quum hoc ab initio esset actum, emptor festinavit, & pretium numeravit: an postea ei satisfacto, servus constitutione uti possit? & puto esse. Proinde etsi ei numos prorogavit emptus, quum ei pariaverit, poterit ad libertatem pervenire. Quædam exemplaria habent Paruerit, sed male.
Pariare & Reliquari opponuntur.
Pariant inter se Christus & Adam. Tertull. de Resurr. Carn. cap. 53. Idem de Resur. Christi cap. 6. Non rapinam existimavit pariari Deo.
PARIĀTIO, ōnis. f. Solutio: cui opponitur Reliquatio. Scævola in l. ult. §. Item quæsitum. D. de Condictione indebiti, Item quæsitum est, an pactum quod in pariationibus ascribi solet in hunc modum, Ex hoc contracta nullam in se controversiam amplius esse: Impediat repetitionem? Quædam exemplaria legunt Pactionibus.
PARIATOR, ōris. m. Qui paria fecit: cui opponitur Reliquator. Paulus in l. Julius Paulus. D. de conditionib. & demonstrationibus. Quæsisti, si ita in testamento cautum esset: Stichus, si rationes reddiderit, cum contubernali sua, liber esto, eisque heres decem dato: an Sticho mortuo, antequam rationes redderet, vel pariatore, vel reliqua habente, libera sit mulier. Quædam exemplaria legunt Paria, vel reliqua habente.
PARĬFICO, āre. Idem quod Pariare, adæquare. Orient. Common. lib. 2. p. 91.

Trina potestatum conclusio parificatur.　Sarisb. 3. 14. Parificare aliquem alicui. [Primam rectius puto corripi ab obliquis in Par.

PĂRĂ, [παρὰ] Præpositio Græca, quæ Apud aliquando significat, aliquando Præter, Ad, Prope. Multis nominibus Græcis præponitur, ut
PĂRĂBĂSIS, is. f. [παράβασις] Latine Transgressio dicitur, sive Prævaricatio.

Est etiam Excursio quædam & quasi Digressio, qua, ubi histriones e scæna discesserant Chorus apostrophen habebat ad populum, vel de se, vel de Republica, vel de singulorum peccatis, &c. Implebatur brevi concentu & incisu & stropha & antistrophe & epirrhemate & antepirrhemate & antepæsto. Perfecta Parabasis habet quasdam versuum cæsuras, cujus pars dicitur commation. V. Cæl Rhodig. lib. 8. cap. 8. ad fin. Buleng. de Theat. 1. 6. & 8. 11. 13. Scalig. Poet. 1. 7.

PARABĂTÆ, pl. m. [παραβάται] dicebantur Cursores qui primum super currus ab aurigis agitatos vecti in Circo, unde Sessores a poetis dicuntur, mox equestribus certaminibus finitis; e curribus descendentes, pedibus certatim currebant. V. Panvin. de Lud. Circ. 2. 1. vel Buleng. de Circ. cap. 26. vel Rhodig. Ant. Lect. 21. 31.
PARABIA, æ. f. [παραβίη] Potionis genus est ex milio & conyza. Cæl. Rhodig.

Rhodig. lib. 8. cap. 26. & lib. 7. cap. 26. Hecatæus in Europæ periodo auctor est, Pæonas ex hordeo brytum haurire, ac ex milio & conyza parabiam. Ex Athen. Deipnos. lib. 10.

PARABILIS, V. PARO, as.

PĂRĂBŎLA, æ. f. [παραβολή] Similitudo, ἀπὸ τοῦ παραβάλλειν: quod verbum Comparare significat, quasi rerum dissimilium comparatio. Unde Quintil. lib. 5. cap. 11. Parabola, quam Cicero vocat Collationem, longius res, quæ comparantur, repetere solet. ut Tam fortiter apud Hipponem fecit Scipio, quam apud Uticam Cato. Idem 6. 3. & 8. 3. Donatus; Parabola, est rerum genere dissimilium comparatio: ut Virg. 2. Æn. 223.

Qualis mugitus, fugit quum saucius aram
Taurus, & incertam excussit cervice securim. Sen. Epist. 59.

Parabolæ necessariæ, ut imbecillitatis nostræ adminicula sint, & ut discentem & audientem in rem præsentem inducant. conf. Isidor. 1. 36. & 6. 8. Parabolæ in N. T. sunt narrationes allegoricæ utilia præcepta involventes. V. Suidam omnino & Suiceri Thesaur. Eccles.

Apud Mathematicos παραβολή in Geometria est figura arealis, quæ ex coni sectione rectangola exsistit. V. Heron. Nomina Stereom.

In Arithmetica vero operatio, quæ Latine Partitio, seu Divisio dicitur.

PARABOLĬCUS, a, um. [παραβολικός] Adj. passim apud Ecclesiasticos & Mathematicos.

PARABOLICE, [παραβολικῶς] Adv. Sidon. 5. Epist. 17. extr.

PĂRĂBŎLĀNI, [Παραβολᾶνοι] Plebeji quidam, famulitio vel ecclesiarum, vel hospitalium xenonomve deputati, & quasi adscriptitii glebæ: ut sicut illis omni vita ab agrorum cultura recedere non licebat, ita his ab servitio ægrorum qui in nosocomiis residebant. Parabolanos autem, glebæ adscripticios esse in juris Civilis Græco interprete legitur, a Græca præpositione παρὰ & βῶλ⊕, quæ vox pro Gleba accipitur. Hæc Alciatus. Horum fit mentio Codice de Episcopis & clericis. l. Parabolani. Meminit & Cælius lib 29 cap 11. & Salmas. de Mod. Usur. cap. 5. conf. Lex. Pitisc.

Parabolani, Inclinatione Latina vocabuli Græci, Homines, dicuntur qui se in periculum maximum conjiciunt, ut qui ægrotos publice in Alexandrina civitate curabant in nosocomiis. Grassante enim, ut non raro assolet, pestilentia, & ipsi rapiebantur, & id muneris contempta vita susceperant. Itaque a Cassiodoro scribitur historiæ tripartitæ lib. 11. Dum aliquo tempore in amphitheatro Constantinopoleos spectaret, cœpit clamare populus, Crudelis bestiæ artifex parabolus pugnet. Nam παράβολ⊕ homo est audaciæ projectæ, ad pericula adeunda præceps & temerarius. Hæc Turneb. 13. 23. superiore Alciati opinione rejecta. Existimavit idem aliquando Parabolanos, a Parabola Evangelica nomen habere, in qua quidam a latronibus vulneratus, a Levita neglectus, a viatore Samaritano fovetur & curatur. quasi æmulus illius. Sed tu videris. [conf. Cangii utrumque Gloss. & Voss. Etymol. Priori sententiæ astipulatur Hotoman. de signif. verb. jur. V. omnino Jos. Scalig. ad Manil. p. 286 edit Bœcl & ejusdem Epist. ad Is. Casaub. Opusc. pag. 478. Plenissime Cat. Drelincurt in Medico Rom. servo p. 12.

PARABŎLUS, i. m. [παράβολ⊕] Ad audendum projectus. V. in superiore dict. ex Turneb. Advers. 13. 23. &c.

PARABYSTUS, i. c. & n. Parabyston. [παράβυστ⊕] Lectus sponsalis, quasi absconditus & latens ἀπὸ τοῦ βύω, claudo. V. Salmuth. in Panciroll. Deperd. Tit. 19. & Cæl. Rhod. 15. 9. ubi etiam ex Pausania refertur Parabyston, Forum fuisse Athenis ignobilius, in obscuro urbis loco ubi minimæ agerentur lites. V. Pausan. Attic. p. 27. Wech. & ex eo Alex. ab Alex. Genial. diet. 2. 12. V. & Suid.

PARACANDA, [Παράκανδα] Persici imperii confinium. Strab. lib. 11. Paracanda vero in Sogdiana & Cyra, ultimum Cyri opus ad Jaxartem flumen conditum, quod Persici imperii confinium erat. Sed lectio dubia est.

PARACATABOLE, es. f. [παρακαταβολή] Depositum. fidejussio: actionis genus, qua, qui experiri volebant, pecuniam deponebant: decimam partem æstimationis litis apud acta, tam actor, quam reus, multam scilicet futuram temere litigantis. Latine Sponsio dicitur. Budæus Comm. p. 17. & Annot. in D.

PARACENTESIUM, in seq. dict.

PARACENTĒSIS, is. f. [παρακέντησις] Lat. Punctio, vel Perforatio. Curatio, quæ fit manu chirurgi, quum morbus aliter curari nequit. Inungitur prius locus, deinde acu vel scalpello infixo, aquæ collectæ exitus datur. Plin lib. 25. cap 13. Pupillas dilatat: & ideo hoc inunguntur ante, quibus paracentesis fit. Cæl. lib. 26. cap. 3. Sunt qui paracentesin vocent, quum perforatus venter hydropicorum aquæ educendæ gratia. Sed si oculorum congelatus humor eodem emittatur modo, eadem servabitur appellatio. Id vero ferramentum quod id præstatur, recte paracenterium dixeris. Perforationem ipsam describit Cels. 7. 15.

PARACENTETĒRIUM, i. n. [παρακεντητήριον] Instrumentum chirurgicum perforationi idoneum, de quo Veget. Mulomed. 2. 17. V. dict. præced.

PARACERCIDES, [παρακερκίδες] sunt Ossicula in cruribus. Cæl. Rhodig. lib 4. cap. 11. Sunt vero ossicula, quæ item paracercides nuncupantur, quia prope ast Cercis, id est radius. Sic enim dicitur Os majus, quod totum fert crus. V. Polluc. lib. 2. s. 191.

PARACHARAGMA, ătis, n. [παραχάραγμα] Falsa notatio. Paracharagmata sunt Numi adulterini, quos qui cudunt parachamctæ appellantur. Cæl lib 10. cap 2. V. Gloss. Gr. Lat.

PARACHELOITÆ, [Παραχελωῖται] Populi sunt in Græcia ad Acheloum & Lamiam inferorum fluvios. Strabo. lib. 9. V. & Steph.

PARACHLAMYS, [παραχλαμύς] Vestimenti genus non modo militare, sed etiam puerile. Ulpian. in l. Vestis. de auro & argento legato, in P. Alciat. lib. 11. C. ad l. 1. de vest. holo. Plaut. in Persa. [Chlamydis nempe, non Parachlamydis meminit. 1. 3. 75. Gloss. Gr. Lat. χλαμύς, Chlamys, χλαῖνα, Lena.

PARACLĒTUS, i. m. [παράκλητ⊕] profertur, a παρακαλεῖν, quod Consolor, rogo & hortor significat: item, Pro alio precator intervenio, ut advocatus & patronus. Hinc Paracletus, Advocatus, consolator, patronus, Fautor. Et, Qui in foro ac judiciis a nostris Deprecatores vocantur, ii apud Græcos Parakleti dicuntur. Tertull. de Virg Veland. cap. 1. Idem de Anima. cap. 55. & de Resurr. Carn cap. 63. V. Suic. Thes.

Penultimam natura longam corripuit Prudent. Cathem. 5. 160.

Spirat de patrio corde Paracletum. Idem Peristeph. 14. 430.

PARACLȲTUS, i. m. [περίκλυτ⊕] per υ scriptum, Infamem, aut præter famam significat: nam Para, in hujusmodi compositione, Præter, vel diminutionem denotat: κλυτὸς vero Famam adeptum. [Ego vocem hanc pro spuria habeo, necusquam exstare puto.

PARACNEMIUM, i. n. [παρακνήμιον] Os in cruribus, de quo sic Cælius Rhodig. lib. 4. cap. 11. Ipsum autem crus ossibus constat duobus: alterum ab exteriore parte supra positum est, & vocatur paracnemium, parastata vero in jumentis, Vegetio tradente. Mulom. 4. 1. 2. V. Pollux. lib. 2. s. 190. & infra PARASTATÆ.

PARACOLLĒTICUS, a, um. Adj. [παρακολλητικός] Aptum ad glutinandum, ut, Emplastrum paracolleticum. Cels. 5. 19. 6.

PARACYNANCHE, es. f. [παρακυνάγχη] Tumor & rubor in faucibus. Celso 4. 7. Levissimum Anginæ genus.

PARADA, æ. f. Navigii tegumentum vel umbraculum apud Gallos. Sidon 8. Epist. 12. Superflexa crate paradarum. V. ibi Sirmond. Auson. Epist. 5. 27.

Expositum subter paradas lectoque jacentem. V. Turneb. 14. vers. 22. 10. Scheffer. addend. ad lib. 2. de Mil. Nav. p. 325. Casaub. in Suet. Jul. cap. 52. Cerda Adv. 10 2. vel Lex. Pitisc.

PARADIASTŎLE, es. f. [παραδιαστολή] Schema est, ut ait Rutilius Lupus, quod duas aut plures res, quæ videntur unam vim habere, disjungit: & quantum distent docet, suam cuique propriam sententiam subjungendo. De hoc sic Julius Rufinianus, Paradiastole, est quum ... res discernuntur, contrariis redditis: ut Virg. 3. Ecl. 80.

Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres:
Arboribus venti, nobis Amaryllidis iræ. Et 82.
Dulce satis humor, depulsis arbutus hœdis,
Lenta salix feto pecori, mihi solus Amyntas. Latine dicitur

Discriminatio.

PARADIAZEUXIS, [παραδιάζευξις] est Figura in oratione, qua ... tiex quid ita disjungitur, ut tamen conjunctum intelligatur, vel quid ita reticemus, ut tamen tacitis nobis intelligatur. Imp. in l. ... De verb. sig. lib. 6. C.

PARADIGMA, ătis. n. [παράδειγμα] Latine Exemplum dicitur. Julius Rufinianus, Paradigmatos quidem triformis est ratio. Nam exemplum aut personas tantum exhibet sine sermone, aut sermonem sine persona, aut simul utrumque. Personam sine sermone, ut Cic. pro Milon. 3. Neque enim potuisset aut Ahala ille Servilius, aut P. Nasica, aut L. Opimius, aut C. Marius, aut me Consule Senatus non nefarius haberi, si sceleratos cives interfici nefas esset. Sermonem sine persona, Catonis dictum, Pedibus compensare pecunia. Sermonem pariter & personam. Cic. pro Rosc. Amer. 34. Estne hoc illi dicto atque facto Fimbriano simillimum? Hactenus Rufinianus. Donatus; Paradigma, est exemplum hortantis vel deterrentis enarratio. Hortantis, ut Virg. 1. Æn. 246.

Antenor potuit mediis elapsus Achivis
Illyricos penetrare sinus, &c. Deterrentis, ut 7. Æn. 363.
At non sic Phrygius penetrat Lacedæmona pastor,
Ledæamque Helenam Trojanas vexit ad urbes. V. Isidor. 1. 36.

PARADIGMATICA, es. f. [παραδειγματική] Statuariæ species quæ ipsum tractans a typis non abscedit. Cæl. Rhodig. 29. 24.

PĂRĂDĪSUS, i. m. [παράδεισ⊕] tametsi quidam femininum esse contendunt; Hortum significat apud Xenophontem, & locum septum, sive vivarium aut viridarium. Vox deflexa est, ni fallor, ex Hebræo Pardes, quod hortum domesticum significat, sive pomarium. V. Gell. 2. 20. & Voss. Lex. Etym. vel Lex. Pitisc. conf. POMARIUM.

PARADĪSUS, [Παράδεισ⊕] Syriæ oppidum supra Antaradum ... diem, ad Libani Orientale latus situm. V. Steph.

Amnis Paradisi meminit Plin. lib. 5. cap. 27. & Capella, lib. 6.

Paradisus in quo Adam a Deo creatus est, ubi, & quid fuerit, vide ... Cælium Rhod. lib. 1. cap. 22. & S. S. Interpretes.

PARADISIĂCUS, a, um. Adj. Alcimus Avitus, 1. 300.

In paradisiaca ponuntur sede parentes. Venant. Fortun. lib. ...

Carm. 8.

Et paradisiacas spargit odore rosas.

PARADISĬCŎLA, æ. c. Prudent. Hamartig. 928.

Et paradisicolæ post ulcera dita beato.

PARADISIGĔNUS, a, um. Adj. Theodulf.

Hic Paradisigeno veniens de vertice.

PARADOGUM, non Latinum, aut Græcum est verbum, sed Longobardicum, quo Nobilitas feudi significatur, quemadmodum ignobile ... Pædagogum vocitabatur. Baid. & Alvaricus in feud.

PĂRĂDOXUS, a, um. Adj. [παράδοξ⊕] Latine Admirabilis dicitur, præter opinionem, & inauditus. Unde Paradoxa, neutro gener. dicuntur Ea quæ sunt præter opinionem. Cic. 4. de Fin. 74. Hæc ... illi, nos admirabilia dicamus. Idem in Parad. 1. Ego tibi illa ipsa, quæ vix in gymnasiis & in otio Stoici probant, ludens conjeci in communes locos: quæ quia sunt admirabilia, contraque opinionem omnium, ab ipsis etiam Paradoxa appellantur.

Paradoxum, Schema est, de quo sic Rufinianus, Paradoxon sive hypomone, Sustentatio vel Inopinatum. Hoc schema suspendit ... deinde subjicit aliquid contra exspectationem auditoris, sive majus, sive minus & ideo Sustentatio, vel Inopinatum dicitur. Cic. pro Ligar. Hinc prohibitus, non ad Cæsarem, ne iratus: non domum, ne iners: non aliquam in regionem, ne condemnare causam illam, quam secutus esset, videretur: in Macedoniam ad Cn. Pompeji castra venit. &c. Hactenus Rufinianus.

Paradoxi etiam Mimi dicuntur. V. Schol. Juven. ad Sat. 8. 184. Siparium velum est, sub quo latent paradoxi, cum in scenam prodeunt. παραδοξολόγους eosdem dictos observat Salmas. ad Vopisc. p. 184.

PĂRĂDRŎMIS, ĭdis. f. [παραδρομίς] Latine Ambulatio dicitur. Vitruv. lib. 5. cap. 11. extr. Proxime autem xystum & duplicem porticum designentur hypæthræ ambulationes, quas Græci παραδρομίδας, nostri xysta appellant, in quas per hiemem ex xysto sereno cælo athletæ prodeuntes exercentur. Adde Lex. Vitruvian. in Xystus; & Salmas. de Pallio p. ...

PĂRÆNĔSIS, is. f. [παραίνεσις] Præceptio vel admonitio. Gell. 6. 14. ...

PARÆNĔTĬCUS, a, um. Adj. [παραινετικός] Præceptorius vel admonitorius, a verbo Græco παραινέω, præcipio & admoneo. V. Senec. Epist. 94. & 95.

PARÆTACA, ōrum. n. pl. [Παραίτακα] Urbs Mediæ, apud Steph. Byzant. vel

PARÆTACE, es. f. [Παραιτακηνή] Civitas Parætacenorum in Babylonia ad Zagrum montem, qui ex Armenia inter Medos Adiabenosque venit.

Digitized by Google

supra Parætacen & Persiden porrigitur. Tigrin. & Euphraten fluvios habet.

PARÆTACENI, [Παραιτακηνοί] Populi sunt ultimi in Media, montani & latrones, ac Persis contigui. Strab. lib. 15. Herodot. lib. 1. cap. 101.

PARÆTACENE, es. f. [Παραιτακηνή] Regio ipsa inter Persidem & Mediam sita, cujus meminit Curt. 5. 13. 2.

PARÆTACÆ, arum. [Παραιτακαι] Populus illius tractus apud Strab. lib. 16. pr. & Arrian. lib. 3. de Exped. Alex. cap. 19. p. 205.

PĂRÆTŌNIUM, [Παραιτόνιον] Cyrenaicæ portus ingens, & ad quadraginta stadiorum amplitudinem expansus, Strabone auctore lib. ultimo. Etymum vocabuli apud Hermolaum lege cap. 5. quinti libri Plinii. Ibidem oppidum ejusdem nominis est ab aliis Hammonis dictum, eidem Straboni lib. ult. Quod tamen quidam Prætonium potius appellant, V. Ovid. 2. Amor. 13. 7. Et 9. Met. 772.

Item Coloris species ex spuma maris solidata, ab ipso loco unde foditur nomen habens, apud Vitruv. 7. 7. & Plin. 35. 6. Idem lib. 33. cap. 5. Parætonium, quoniam est natura pinguissimum, & propter lævorem tenacissimum, atramento aspergitur, ne parætonii candor pallorem chrysocollæ afferat.

PARÆTONIUS, a, um. Adj. a Parætonio. Lucanus Syrtes Parætonias vocat lib. 3. 295. conf. Idem 10. 9.

Nilus Parætonius. Stat. 5. Theb. 12.

Rates Parætoniæ. Ovid. 3. de Arte Am. 390.

PARAGAUDÆ. [Παραγαύδαι Hesych.] quæ & PARAGAUDÆ dicuntur. Vestes erant, de quibus Trebellius Pollio in Claud. cap. 17. extr. Vestes diversas xvi. Albam subsericam, paragaudem triuncem unam. Et Vopiscus in Aureliano cap. 15. Quum darentur tunicæ subsericæ, lineæ paragaudæ. Ex quibus plane constat paragaudas genus esse vestimenti virilis, ut plurimum linei, quod sub alia veste gerebatur, vinctum nunc unico nexu, nunc pluribus loris, auratis fortassis. Ies enim intelligimus monolores, dilores & similia. Licet Hermolaus Barbarus a coloribus tractum putet in Corollario Pliniano. Nam & interulas dilores nominat idem Vopiscus in Bonoso extr. Hæc Alciatus. Meminit & Cælius lib. 16. cap. 10.

Paragauda, aliter ex Turnebo Adverf. 9. 11. sic enim inquit, Ego igitur paragaudas arbitror fascias fuisse, vel aureas vel sericas auro ornatas, quæ vestibus intexerentur, non ut institæ adsuerentur. Id satis ostendit Imperatorum Gratiani, Valentiniani, & Theodosii rescriptum, quod habetur in l. 2. C. de vestib. olover. &c lib. 11. Nemo vir auratas habeat aut in tunicis aut in lineis paragaudes: nisi hi tantummodo, quibus hoc, &c. At in l. 1. eod. tit. Auratas ac sericas paragaudas auro intextas viriles privatis usibus contexere conficereque prohibemus, &c. vestis potius ipsa paragaudis distincta & insignita significatur. Nam & paragauda vestis ipsa etiam dicebatur. Vopiscus in Probo cap. 4. Interulas paragaudas duas. Et in Aureliano cap. 46. extr. Paragaudas vestes ipse primus militibus dedit, quum ante non nisi rectas purpureas accepissent. Qui locus prætexturam quandam vesti paragaudæ fuisse intextam significat, quum paragaudæ vesti purpuream rectam opponat, quæ nec clavata, nec prætexta erat. Harum quædam monolores erant, quædam dilores, aliæ trilores, aliæ etiam pentalores: ego autem suspicor monolores fuisse paragaudas vestes, quibus una tantum paragauda intexta esset: quibus autem duæ, quæ sua latitudine lora æmulari viderentur, dilores: quibus tres, trilores. Nam quod illæ tanquam fasciæ lori æquarent latitudinem & simularent speciem, Ideo suspicor ab billoricis & populo sic vocatas fuisse. Vopiscus in seqq. Et quidem aliis monolores, aliis dilores, trilores aliis, & usque ad pentalores, quales hodie lineæ sunt. Haud me tamen fallit eruditos esse homines, qui monocores, dicores, tricores, pentacores hic scribendum asserant, & vestes intelligant bis, ter, quinquies purpuræ aut muricis fuco satiatas: sed nihil afferunt, cur eorum sententia sit recipienda. Paragauda autem, ut nihil prætermittam, verbum esse videtur ex Græco & Latino compositum, ut quoddam ornamentum & gaudium vestis intelligatur, vel quod limbo paragauda & margini vestis esset vicina, velut para caudam, id est juxta caudam & extremitatem & oram vestis. conf. Salmasii ad loca superiora Hist. Aug. not. vel Lex. Pitisc. [V. & ad seq. dict.

PARAGAUDIUS, a, um. Adj. apud eundem Vopisc. in Aurel. cap. 46. extr. V. Casaub. [Sic & in altero ejusdem in Probo loco in quibusdam codd. legitur, non dubito quin recte, ut distinguatur ipse Paragaudes a Paragaudia veste.

PĂRĂGŌGE, es. f. [παραγωγή] Adductio, Figura, qua littera vel syllaba fini dictionis jungitur, ut Dicier pro Dici: Potestur, pro Potest. Hanc alii Paralepsin, alii Prolepsin vocant. Ex Donato. V. Mart. Capell. p. 166.

PARAGOGIA, n. pl. [παραγώγια] Ipsarum aquarum pori & meatus, dicta ἀπὸ τοῦ παράγειν, quod est deducere. Hinc παραγωγὸ dicta Ælio Donato: nam ἀγωγὸς, aquæductus est. Alciatus in l. Decernimus. de Aquæductib. lib. 11. C.

PARĂGORICUS, a, um. Adj Mercabilis. Oct. Horat. 1. 8. [Sic est in Thes. Lips. Sed nisi me fallit, Parēgoricus, παρηγορικός, scribendum, quod Consolatorius, seu Lenitivum significat medicis. V. infra f. l.

PARAGRĂPHA, es. f. [παραγραφή] Latine Exceptio dicitur, præscriptio, effugium litis, compositio. Gloss. Gr. Lat. Παραγραφή, Exceptio, Perscriptio, lege Præscriptio, ut in Lat. Gr. & ibid. Παραγράφω, Præscribo. Est & tropus apud Poetas, quum præcedenti completo ad alia fit transitus. Est etiam Annotatio in margine, & scholium.

PARAGRAPHUS, i. f. [παράγραφος] dicitur Linea in longum protensa, qua poetæ strophas & antistrophes in Dramatibus, JCti legum sectiones, seu particulas distinguebant. Vulgo g. m. usurpant. Sed f. est, quia subauditur γραμμή. Vox pertrita jurisconsultis nostris. V. Alciat. lib. 3. Dispunctionum, cap. 16. & Cæl. lib. 15. cap. 20. & Hephæstion. Enchir. in cap. περὶ σημείων.

PARALIA, V. AMBRACIA.

PARĂLĪPŌMĔNUM, [παραλειπόμενον] Derelictum, prætermissio. Hinc Q. Calaber poeta Græcus opus suum, quo ea exsequitur, quæ ab Homero sunt prætermissa. Ὁμήρου παραλειπόμενα inscripsit. In sacris quoque libris eadem ratione dicuntur, quibus ea supplentur, quæ in libris Regum aut prætermissa erant, aut breviter relata. V. Isidor. 6. 1. & 2.

PARALIUS, [πάραλιος] Tithymali tertia species est, ita dicta, quod loca maritima amet. Eadem & Tithymalis dicitur. Plin. lib. 26. cap. 8. Tertium genus tithymali paralius vocatur, sive Tithymalis, folio rotundo, caule palmum alto, ramis rubentibus, semine albo. conf. Apul. de Herb. cap. 108. & Dioscor. 4. 164.

PĂRALLAXIS, is. f. [παράλλαξις] Differentia veri loci & apparentis. V. Mathematicos.

PARALLELISMUS, PARALLELOGRAMMUS, PARALLELONEUS, V. PARALLELUS.

PARALLĒLUS, a, um. Adj. [παράλληλος] quasi Alternus, mutuus, invicem comparatus, æqualiter distans. A quo Lineæ æque distantes, Parallelæ dicuntur. Ideoque, Segmenta mundi, quæ nos circulos dicimus, Parallelos Græci vocant, ut ait Plin. lib. 6. cap. 33. Paralleli dicuntur circuli sphæræ, qui ad eundem polum constituti finiuntur. Interpres Plutarchi neutro genere parallela dixit in Parallelis Plutar. id est Comparationibus. Aristot. quoque & Isocrates neutro genere utuntur.

PARALLELONEUS, a, um. Adj. ut, Terminus paralleloneus. Auctor de Limit. apud Goesium p. 310.

PĂRALLĒLISMUS, i. m. [παραλληλισμός] apud Mathematicos.

PARALLĒLŎGRAMMUS, a, um. Adj. [παραλληλόγραμμος] Parallelis constans lineis. ut, Parallelogramma mensura. Frontin. de Colon. p. 336. 353. & 358.

PARALLELOGRAMMUM, [παραλληλόγραμμον] Figura est quadrati. Eucl. 1. Elem. Theor. 8. 24. Parallelogrammorum spatiorum æqualia sunt inter se quæ ex adverso, & latera, & anguli: atque illa bifariam secat diameter.

PARALOGIA, æ. f. [παραλογία] Deceptio. Frontin. de Colon.

PARALOGISMUS, [παραλογισμός] Deceptio per falsas ratiocinationes, conclusio fallax, & captiosa argumentatio: a verbo Græco παραλογίζομαι, quod inter cetera significat, captioso genere argumentationis utor.

PARALUS, [πάραλος] apud Athenienses Navis genus erat, quæ Theori (θεωροί) ad rem divinam faciendam Delphos mittebantur, eamque in usum solum publice destinata. Illi quoque, qui hac in navi vehebantur Parali dicebantur.

Paralorum quoque nomine Plutarchus intelligit Unam ex tribus factionibus Atheniensium, quæ Solonis tempore vigebant.

PARALURGES, [παραλουργής] Vestimenti genus, utrinque habens intextam purpuram: Iones παρυφάς vocant, ut scribit Jul. Pollux lib. 7. cap. 13.

PARALUS, [Πάραλος] Periclis filius, quem pater tanto amore prosequebatur, ut cum infracto animo omnem calamitatem ferret, mortem filii sine dolore, ac lacrimis, immo ejulatibus tolerare non potuerit. V. Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 7.

Fuit etiam Paralus, cui Hegesias primam longæ navis inventionem tribuit, referente Plin. lib. 7. cap. 56.

PĂRALYSIS, is. f. [παράλυσις] Latine dicitur Dissolutio. Hermolaus, Paralysis, unde Paralytici, Latine resolutio nervorum dicitur, & alio nomine a Græcis hemiplexia, hoc est semiapoplexia, quum in alteram tantum partem corporis malum id incubuit: nam quum totum afficitur, apoplexia nominatur. Nunc utrumque, inquit Cels. lib 3. cap. 27. paralysin appellari video. Nominatur id & Paresis fere a defectu virium. Hactenus Hermolaus. Plin. lib 20. cap. 3. Intestinorum omnium vitiis medetur & renum, & lumborum, & paralysi.

PARALYTĬCUS, [παραλυτικός] Qui paralysi laborat. Plin. lib 20. cap. 9. Ideo paralyticis & tremulis dari jubet. Idem 31. 6. & 32. 3. Utuntur etiam hac voce Petron. cap. 131. Tertull. Apol. cap. 21. & adverf. Marc. 4. 10. Aratus 1. 759. antepenultimam metri causa produxit:

— forgena paralytice dixit.

PĂRAMĒRIA, n. pl. [παραμήρια] Femora. Cæl. lib 4. cap. 11. Intra coxas femora sunt, parameria dicta: nam quod coxas interjacet, mesomerium est. [Immo sic vocari interiorem femorum partem, τὰ ἔσω τῶν μηρῶν, docet Pollux lib. 2. f. 188. unde hæc sumsit.

PĂRAMĔSE, es. f. [παραμέση] Musicus sonus inter stantes. Vitruv. 5. 4.

PĂRANĒTE, es. f. [παρανήτη] Chorda proxima ultimæ. V. Vitruv. loc. cit. & 6. 1.

PARANGARIÆ, V. ANGARIA.

PARANITES, [παρανίτης] Gemma est ex Amethystorum genere, quæ in Arabiæ contermino invenitur, alio nomine Sapinos dicta. Plin. lib. 37. c. 9.

PARANYMPHUS, i. m. [παράνυμφος] vel potius PARANYMPHIUS, παρανύμφιος] Latine Pronubus dicitur, ab antiquis Auspex. Antiqui enim pro nuptiis celebrandis auspicium capere solebant. Qui præerat huic rei, pro parte viri, a Græcis Paranymphus, a nostris Auspex dicebatur. Et ut Auspex pro parte viri, sic & Pronuba pro parte mulieris adhibebatur. August. de Civ. Dei 6. 9. Quid impletur cubiculum turba numinum, quando & paranymphi inde discedunt? Gloss. Lat. Gr. Auspex, Pronubus, παράνυμφος. Ibidem, Pronuba, ἡ παράνυμφος. Sic & in Græco Lat. Paranympham dixit Isidor. 9. 8. conf. Voss. Lex. Etymol. vel Pitisc.

PARAPATIUS, Unus ex Parthorum regibus, qui sibi Arsacis nomen, cognomento attribuit, tanta fuit Arsacis virtus. Alex. ab Alex. lib 1. cap 2.

PARAPĒCHY, [παραπήχυ] tanquam dicas Cubitale, apud Polluc. lib. 7. cap. 13. vestis alba, cubitum (unde illi nomen est) purpureum contextum habens. A Varr. 4. de L. L. 30. inter Ornamenta muliebria ponitur, ut vult Scaliger. Conject. p. 57. Steph. Sed ibi vulgo legitur παραπηχία.

PARAPĒCHION, est Os minus brachii, quem nos Radium appellamus: Cæl. lib. 4. cap. 1. [Parapechion παραπήχιον, vel παραπήχειον, & παραπήχιον MSS. Polluc. 2. f. 142.

PARAPEGMA, ătis. n. [παράπηγμα] est Canon, aut organi species Astronomici. Cæl. lib. 8. cap. 8. Parapegma (inquit) ad scenæ rationem pertinet nihil: est enim eo nomine canon, aut organi species astronomici, quod significat Vitruv. 9. 7. Parapegmatum disciplinas nuncupans, quibus siderum occasus, & tempestatum comperiantur significatus. Suidas παράπηγμα, inquit, πίναξ, ᾧ ἐνθεὶς τι ἀρχαῖον ἀγορανομικὸν.

PĂRĂPĔTASIA, orum. pl. Theod. Cod. 15. 1. Ædificia quæ vulgi more parapetasia appellantur.

PĂRĂPHERNA, orum. [παράφερνα] dicuntur a jurisconsultis, Quæcunque præter dotem dantur feminis, a παρὰ præter, & φερνὴ dos. Ulpian. de Jure dotium, l. Si ego, Ceterum si res dentur in ea quæ Græci parapherna dicunt, quæque Galli peculium appellant: videamus an statim fiant mariti. conf. Hotoman. de Vet. Rit. Nupt. c. 8. & Henr. Steph. Thes. Græc. Indic.

PARAPHERNĀLIS, e. Adj. ut, Bona paraphernalia, apud JCtos.

PĂRĂPHŌRON, Aluminis species est, de quo Plin. lib. 35. cap. 15.

PĂRĂPHRASIS, is. f. [παράφρασις] Ejusdem sententiæ per alium sermonem expositio, & liberior interpretatio, quum quædam mutantes,

aut etiam addentes, copiosius ac dilucidius explicamus quod ab aliis dictum est: cujusmodi est Themistii in Aristotelem. Quintil. lib. 10. cap. 5. Neque ego paraphrasin esse interpretationem tantum volo, sed circa eosdem sensus certamen atque æmulationem.

PARAPHRASTES, æ. m. [παραφραστὴς] Interpres, latius dicta explicans. Hieron. Præf. in Lib. Reg.

PARAPHRENITIS, idis. f. [παραφρενῖτις] est, Mentis delirium, a verbo παραφρονέω; hoc est mente percellor, moveor, deliro, desipio. Galen. in lib. 2. Prorrhetici Hippoc. [Immo hæc est παραφρόνησις seu παραφροσύνη, h. e. ipsum Delirium, παραφρενῖτις vero non nisi de levi & brevi mentis alienatione, cujusmodi in multis febribus accidit, dicitur.

PARAPHYADES, [παραφυάδες] Surculi & propagines. Cæl. Rhod. lib. 4. cap. 14. Sunt & in pedibus plerumque paraphyades, quas velut surculos diceris, & propagines.

PARAPIANI, Populi sunt in India, regione Capissene, non procul ab Indo fluvio. Plin. lib. 6. cap. 23.

PARAPLEGIA, æ. f. [παραπληγία] est, Membrorum resolutio, ex apoplexia in partem aliquam decumbente. Hippocrat. lib. 1. de Morb. vulgar. Natu majoribus autem & quos jam calor deficit, paraplegiæ, aut insaniæ, aut cæcitates. &

PARAPLEXIA, [παραπληξία] est, Detentio mentis, cum ereptione sensuum, & corporis resolutione, ex parte tamen. Galen. in Finitione Medica: Paraplectici demum dicuntur, quibus dextræ tantum partes, aut sinistræ resolutione elanguescunt. Paraplexia enim, ut a toto pars, ita ab Apoplexia, differt: quam rem idem Galen. eo quo dixi libro sapientissime explicat. conf. PARALYSIS.

PARAPOTAMIA, [Παραποταμία] Regio Asiæ Tigri fluvio proxima, unde & nomen accepit. Plin. lib. 6. cap. 28.
Est & Phocidis civitas, teste Steph. unde

PARAPOTAMIUS, a, um. Adj. [Παραποτάμιος] Parapotamii, Populi sunt in Phocide, Asiæ regione. Strab. lib. 9.

PARAPSIS, idis. f. [παροψὶς] Quadrangulum & quadrilaterum vas; id est paribus absidis. Isidor. 20. 4. Petron. c. 34. Ubi parapsis excidit. Et mox Parapsiden projicere. al. Paropsis. q. V.

PARARENCHON, ōnis. m. [παρaρέγχων] Nomen viri proprium. Sext. Pomp. lib. 12. Non omnibus dormio, proverbium videtur a Caplo (Al. Cipio) quodam, qui Pararenchon dictus est, quod simularet dormientem, quo impunitius ejus uxor mœcharetur. Ejus meminit Lucilius. Hæc Festus. Alciat. lib. 4. Parerg. cap. 26. Pararhinchus, inquit, ἀπὸ τοῦ ῥέγχειν dictus est, quod rostro seu naso sterteret, & somnum in mensa simularat, ut rivali uxoris suæ morem gereret, ut est apud Festum: quod & a quodam Galba factum fuisse Plutarchus est auctor, dum C. Mæcenati in uxoris suæ amorem effuso obsequeretur: unde ortum proverbium, Non omnibus dormio. Juven. 1. Sat. 56.

— doctus spectare lacunar,
Doctus & ad calicem vigilanti stertere naso. Hæc Alciatus, a quo dissentiens Vitus Amerpachius in Cic. 7. Fam. 25. Apud Sex. Pompejum, inquit, male Pararhinchus Alciatus corrigit, quum sit a ῥέγχω, non a ῥύγχος facta vox. V. Erasm. in proverb. Non omnibus dormio, & Cæl. lib. 12. cap. 16. Porro ῥέγχω idem valet quod sterto; ῥύγχος rostrum. [Pararrhenchon, παραρρέγχων Græci sermonis proprietas postulat.

PARĀRIUS, i. m. [μεσίτης] Qui nominibus faciendis intervenit, conciliator intercessorque inter emptorem & venditorem. Dubium an sit a Par, quia inter duos est medius, vel a Parare, quia utrinque præparat & conjungit animos. V. Voss. Etymol. p. 370. Senec. lib. 2. cap. 23. de Benefic. Quidam nolunt nomina secum fieri, nec interponi pararios, nec signatores advocari, nec chirographum dare. Budæus.
Parariis interpositis nomina facere. Sen. de Benef. lib. 3. cap. 15. V. Rhodig. Ant. Lect. 11. 10.

PARARIUS, a, um. Ad. V. PAR.

PARASANGA, æ. m. [παρασάγγης, παρασάγγαι] Parasangæ, inquit Festus, apud Persas, viarum mensuræ sunt. Budæus triginta stadia continere dicit. Plin. lib. 6. cap. 26. Inconstantiam mensuræ diversitas auctorum facit, quum Persæ quoque schœnos & parasangas alii alia mensura determinent. V. Salmas. Exerc. Plin. p. 141. Herodot. lib. 2. de Ægyptiis loquens, Quotquot enim inopes soli sunt: ii terram suam orgyis metiuntur. Qui vero minus inopes soli sunt: stadiis. Qui autem latifundia habent: parasangis metiuntur. Constat autem Parasanga triginta stadiis. Schœnus autem, quod ipsum verbum est Ægyptiacum, sexaginta. conf. Hennin. in Bergier. de Viis mil. 3. sect. 2. §. 2. Eisenschmid. de Pond. & mens. s. 3. c. 3.

PARASCĒNIA, n. pl. [παρασκήνια] sunt ab utroque latere Spatia in scena: nam scenam nonnulli interpretantur medianam theatri partem: Proscenium locus erat ante scenam perapetasmaque, sive velum, aut item pulpitum; unde per adagium dicimus Proscenia, quæ speciosa extrinsecus videntur, quum mira intus lateat fœditas. Cæl. lib. 8. cap. 8. V. Buleng. de Theatr. 1. 27. conf. NANNIUM.

PĂRASCEVASTĬCA, [παρασκευαστικὰ] sunt Conceptacula seminis, quæ Præparatoria appellitare possumus, quoniam seminarium humorem ad testes deferentia præfingere, & (ut sic dicam) delineare videntur. Cæl. lib. 4. cap. 22.

PĂRASCEVE, es. f. [παρασκευὴ] Apparatus a verbo Græco παρασκευάζω, quod est præparo, deducitur. Unde & dies quo Dominus noster Jesus Christus, pro humani generis salute cruci affixus fuit, parasceve dicitur: quoniam in eo Judæi sibi necessaria ad victum sequentis diei præparabant, ut Paschæ dies absque operatione aliqua transigeretur. V. Casaub. contra Baron. Exerc. 16. [Marc. 15. 42. παρασκευὴ, ὅ ἐστι προσάββατον.

PĂRASĔLĒNE, es. f. [παρασελήνη] Lunæ replicatio in nube cava se reflectentis, a παρὰ & σελήνη Luna. V. Hier. Vital. Lex. Mathem.

PARASIŌPĒSIS, is. f. [παρασιώπησις] Schema est apud Rhetores, a Latinis Præoccupatio dicitur, quum aliquid nos reticere dicimus, & tamen tacitum intelligitur. Quod fit vel quum rem notam esse putamus auditoribus, vel quum suspicionem majorem excitare reticendo volumus. V. Quintil. 9. 3.

PARASĪTUS, i. m. [παράσιτος, ἐπισιτιζόμενος] Qui aliorum mensas & cibaria sequitur: quique ad voluntatem ejus, in cujus contubernio sit, omnia loquitur, & facit, nihil repugnans, cibi & ventris gratia, a quo nomen habet: nam παρὰ, apud Græcos, Ad significat: σῖτος Cibus: σιτία Sagina. Qualis sit parasitus declarat Ter. Eun. 2. 2. 17.
Est genus hominum, qui esse primos se omnium rerum volunt, &c.

Assentatio parasitorum in Comediis nobis faceta non videretur, nisi essent milites glorioli. Cic. de Amicit. 98.
Edaces parasiti. Hor. 2. Epist. 1. 173.
Suadet parasitos militi. Cic. 1. Fem. 9.
Parasiti, Scorta vocati: cujus rei ea causa est, quia in convivii, quum more Græco solerent talis sortiri vices bibendi, talos mittentes scorta vocabant sua, suasque amicas fausti ominis causa. Quia igitur parasiti invocati, id est non vocati venire in convivium solebant, quum essent patinarum affectatores, ab illa invocatione scorta appellari cœpere. Itaque apud Plaut. in Truc. 3. 2. 12. quum dixisset Truculentus adolescens;
Vel amare possum, vel etiam scortum ducere. Respondet Astaphium;
Lepide meccastor nuntias: sed hic mihi,
Ain' parasitum te potesse ducere? Qui versus satis indicat Parasitos Scorta vocatos fuisse. Turneb. conf. Plaut. Capt. 3. 1. 9. [Ex quo loco nihil equidem minus exsculpseris. prioris alter versus sic legitur, Habent' 2 r. parasitum te fortasse dicere. Ubi Salmas. Haben'? Non satis tamen hinc liquet de scortis parasitis.
Parasiti verbum apud vetustissimos honestum fuit: Parasitique vocabantur Comites sodalesque Pontificum & magistratuum, ut docet Athenæus lib. 6. 5. Solon sic eos appellavit, qui in Prytaneo publico victu epulabantur, auctore Plutarcho.
Parasiti Phœbi sive Apollinis, dicebantur Mimi seu histriones: qui serviebant poetis, eorum scripta recitantes. Poetarum autem præsidem constat esse Apollinem. Martial. lib. 9. 29. de Latino Domitiani mimo,
Vos me laurigeri parasitum dicite Phœbi,
Roma sui famulum dum sciat esse Jovis. Parasitos Apollinis, interpretatur Verrius, Mimos secundarum partium, quod ludis Apollinaribus in mimis fere essent parasiti illarum partium actores. Pompejus Verrius, inquit, parasitos Apollinis ait ita appellari, quod C. Volumnius qui ad tibicinem saltarit, secundarum partium fuerit, qui fere omnibus mimis parasitus indocatur. In antiqua inscriptione Parasiti Apollinis fit mentio, his verbis, AGILIO SEPTENTRIONI SACERDOTI [illegible] DEI, APOLLINIS PARASITO, ALVMNO FAVSTINAE AVGVSTAE. Ex Turneb. conf. Montfauc. Palæogr. Gr. p. 172. & Scalig. in Auson. 2. 19. vel Lex. Pitisc. ubi plures invenias auctores.

PARASĪTA, æ. f. Hor. 1. Serm. 2. 98.
Custodes, lectica, ciniflones, parasitæ,
Ad talos stola demissa. conf. Plin. 10. 23.

PARASĪTĬCUS, a, um. Adj. ut, Ars parasitica. Plaut. Capt. 3. 1. Idem Stich. 1. 3. 76. Ac perjuratiunculas parasiticas.
Veniet ab hac parasitica mensa ad hanc regiam. Suet. Vit. Her.

PARASITASTER, tri. m. Qui parasitorum est imitator, inquit Valla in Adelph. 5. 2. 4.
Est alius quidam parasitaster parvolus.

PARASĪTOR, [παρασιτέω] āri. Parasitum agere. Plaut. Pers. 1. 3.
Quin Parasitando paverint ventres suos. Idem Stich. 4. 2.
Vides ridiculos nihili fieri, atque ipsos parasitarier.

PARASITĀTIO, ōnis. f. Plaut. Amph. 1. 3. 23.

PARASIUS, [Παρράσιος] Pictor, sic enim a Plin. & Suida scribitur ejus nomen, non Parrhasius: licet error orthographiæ jam & apud eruditos valuerit, Ephesius genere fuit, filius & discipulus Evenoris, qui Zeuxin in certamine artis superavit, ut refert Plin. lib. 35. cap. 10. V. A qua conf. Suet Tiber. 44. & Hor. 4. Carm. 8. 6. Colum. R. R. præf. 31.

PARASPHAGIS, [παρασφαγὶς] Pars est juguli, nomine alio a Theod. Clia, seu Clidium appellata, hæc collum respectat. Cæl. lib. 4. cap.

PARASTADES, [παραστάδες] Postes seu Lapides, qui utrumque ostium muniunt. Vitruvius quoque Perastades in mentione templorum vocat antas. Hermolaus. V. Vitruv. lib. 3. cap. 1. Eidem pars est Peritreti in coruro lib. 6. cap. 10. & Catapultæ particule lib. 10. 15. Sed hic Parastatæ legunt, quæ quid distent a Parastadibus ostensurum se dicit lib. 5. 8. Philander. sed nihil ibi, nisi quid Parastatæ sint explicat. V. de utraque voce Henr. Steph. Thes. Græc. conf. ad seq. dict.

PARASTADA, æ. f. Idem Vitruv. l. 10. c. 15. Ad medianam parastadam. Al. Parastatam.

PARASTATA, æ. m. [παραστάτης] est Conceptaculum spermatis, quod seminarium & virgam virilem interjacet. Cæl. Rhodig. lib. 4. cap.
Parastatæ, Galeno lib. sing. de Finitionibus Medic. dicuntur, quos Græci Astites nominant, qui ex vena & arteria constant in unam naturam confertis, semen confoventes.
Parastatæ, ut est apud Vitruv. & Plin. Lapides sunt pilarum fere modo appositi columnis: a quarum similitudine, alterum crurum (duo enim sunt) parastatæ nominatur in jumentis a Vegetio, (V. ad finem hujus observationis.) quod & paracnemion appellatur Julio Polluci. Apud quem & meatus illi, per quos genitura e testibus per urinæ viam fertur, parastatæ nuncupantur. Sunt & in prælio, inquit, dicti parastatæ, nomen officii, quoniam adjuncti sunt prostatis, hoc est iis qui præsunt cornibus: sicut epistatæ, qui tertium in regendis [illegible] tenent. Sed & tabulæ quædam certis instrumentis e Vitruvio parastatæ vocantur. Hactenus Hermolaus. Plin. lib. 33. cap. 3. Sed & illius aurea cameræ, & argenteæ trabes narrantur, & columnæ, & parastatæ. Vitruvius 9. 9. In columna, aut parastata horæ describuntur. Bud. in illis Vitruvii & Plinii locis dicit male fuisse emendatum, legendumque Parastaticæ & Parastatica. [Sic sane in posteriore Vitruvii loco exhibet Iuntina & Philandri editio apud Veget. quoque Mulom. 4. 1. Parastaticæ duæ expressum, nec aliter Plinii MSS. codices, ubi omnino Hard. [illegible]

PARASTATICA, æ. f. V. in dict. præced.

PARASTĬCHIS, idis. f. [παραστιχὶς] Series litterarum nomen aliquod conficientium. Gell. 14. 6. Id etiam istis scriptum fuit, qui sunt apud Homerum versus ἰσόψηφοι, & quorum ibi nominum parastichis reperiatur. Usue & Sueton. de Illustr. Gram. cap. 6. 3.

PARASYNANCHE, [παρασυνάγχη] Morbus, quando adjacentium faucibus, musculorum inflammatio fit. Galen. lib. 4. in Aphor. Hippocrat. [illegible]

PARASYNAXIS, [παρασύναξις] Conventus, coitio secreta. Parasynaxes, conventicula hæreticorum. l. Quicunque. 8. C. de Hæret. & Manich.

PARATELLA, æ. f. Herbe quam vocant Lapatham. Macer. de Herb. [illegible]

PARATILMOS, [παρατιλμὸς] Supplicii genus erat, quod pauperibus in adulterio deprehensis irrogabatur: illis enim pili ex pudendis evellebantur. Siquidem ditiores pecunia se redimebant: Inopes expilabantur [illegible]

fedes. Unde & nomen factum. Nam παρατίλλεσθαι evelli fignificat. Alex. ab Alex. lib. 4. cap. 1.

Paratitla, [παράτιτλα] Juftinianus imperator in Concept. Digeft. Summas rerum appellat titulatim appofitas: quales exftant Azonis. Alii Paratitia dici putant quafi Titularia, quod per ea titulus cum titulo, locus cum loco conferatur: idem quod volgo *concordantias* vocamus.

Paratragoedio, vel **Paratragoedo**, [παρατραγῳδεῖν] āre. Exaggerare, & verborum magnitudine aliquid augere. Plaut. Pfeud. 2. 4. 17.

Illic homo eft. CH. vide ut paratragœdiat carnufex. Al. Paratragœdat.

Paratrimma, V. intertrimo.

Parata, **Paratus**. V. paro.

Paravasis, V. parabasis.

Paravĕrēdus, i. m. Paraveredi videntur fuiffe Majores equi agminales, quod agmen fequerentur exercitus, conveherentque impedimenta. V. Rhod. Ant. Lect. 18. 8. Cerda Adverf. 49. 1. l. 2. & l. 21. de Curfu public. lib. 12. l. 13. C. de excu. muner. lib. 10. l. 2. C. de præp. facr. cubicul. lib. 12. l. 3. C. de filentiar. lib. 12. Caffiodor. lib. 11. Varr. Ep. 14. pr. ad Gaudiof. & lib. 5. Epift. 39. ad Ampel. extr.

Paravolanus, V. parabolani.

Parazōnium, i. n. [παραζώνιον] Pugio erat, qui tribunis ab Imperatore dabatur: ut enim majoribus magiftratibus gladius, ejufque poteftas tribuebatur, fic tribunis parazonium. De hoc epigramma eft Martial. lib. 14. 32.

Militiæ decus hoc, & grati nomen honoris

Arma tribunitium cingere digna latus. Dio quoque Trajanum fcribit dixiffe, quum parazonium Suræ cingeret, hoc pro me, fi recte imperaro utaris: fin fecus, in me. Ita in his meritum honorem diftinguebat magnitudo ferri, an gladio accingebantur Imperatores, duces, præfides: pugione tribuni. Contra, ut in honoribus mandandis his armis accingebantur: ita quum ignominiofe mittebantur, & honoribus privabantur, difcingebantur, cujus rei multa paffim in jure aliifque fcriptoribus exftant exempla. Ex Turneb. Adverf. 12. 6. conf. Rhod. Ant. Lect. 22. 19. [Dio lib. 68. τὸ ξίφος, ὃ παραζώννυσθαι αὐτὸν ἐχρῆν. Pugionem reddit Victor de Cæf. cap. 13. Ceterum etfi hoc teli genus Præfecto Prætorio ab Impp. tribuebatur, ex eo tamen non fequitur proprium id ejus geftamen fuiffe, vel tribunorum. V. Lexic. Pitifc.

Parca, [Μοῖρα, Αἶσα] a Parco, per contrarium, quod nemini parcant: contra Jul. C. Scalig. fic dictas putat quod maxime parcant, Poet. 3. 90. Ideo tres effe Parcas arbitrantur, quoniam tria funt tempora, in quibus omnia volvuntur. Varro apud Gell. 3. 16. a Partu, unius litteræ mutatione, deduci putat. Quoniam, ut fcribit Hefiodus, (in Th. 218. & 904.) hæ nafcentibus hominibus bonum malumque conferre cenfeantur. conf. Turneb. 18. 34. Alii a Partiendo vita humana dictas volunt, ficut μοῖρα a μείρομαι, partior. V. Voff. Etymol.

Tres autem fuiffe Parcas, Clotho fcilicet & Lachefin & Atropon finxerunt antiqui, quas Cic. 3. de Nat. Deor. 44. Erebi & Noctis filias fuiffe fcribit, & eafdem fata effe exiftimat. Fingunt vitæ hominum præeffe, & nendo eam ducere. Clotho colum bajulat, Lachefis net, Atropos filum frangit. Quapropter Lanificas forores appellat Martialis. Tres Parcæ, Apuleius de Mundo ad fin. Sed tria fata funt, numerus cum ratione temporis faciens, fi poteftatem earum ad ejufdem fimilitudinem temporis referas. Nam quod in fufo perfectum eft, præteriti temporis habet fpeciem: Et quod torquetur in digitis, momenti præfentis indicat fpatia: Et quod nondum ex colo tractum eft, fubactumque curæ digitorum, futuri & confequentis fæculi pofteriora videtur oftendere. Lachefin dictam effe putant, quia λαχεῖν Græce, Sortior defignat. Atropon, quia verti non poffit. Clotho, quoniam contorta & coordinata omnia teneat. Hæc enim, nomine ipfa lingua Græca oftendunt. Apulej. d. l. Juvenal. 9. 135.

— at mea Clotho

Et Lachefis gaudent, fi pafcitur inguine venter. Martial. lib. 4. 54.

Lanificas nulli tres exorare puellas

Contigit: obfervant quem ftatuere diem: &c.

Concordes ftabili fatorum numine Parcæ. Virg. 4. Ecl. 47.

Nocentum ira Parcarum. Stat. 5. Silv. 1. 85.

Parca non mendax. Hor. 2. Carm. 16. 39. Illud e vetere ritu. Nam ultima hebdomadis die, qua quis in lucem editus erat, fata vocabantur quæ fcriberentur, quod eo die viderentur Parcæ in totam ftatuere vitam, qua fortuna futurus quis effet. Tertull. de Anima. Dum per totam hebdomadam Junoni menfa proponitur, dum ultima die fata fcribenda advocantur. Hinc illud Virg. 4. Ecl. 46.

Talia fata fuis dixerunt currite fufis. Turneb. 10. 22.

Nubila nafcenti mihi Parca fuit. Ovid. 5. Trift. 3. 14.

Sævæ. Valer. 5. Argon. 531.

Veraces. Hor. in Carm. fæcul. 25.

Fœdera Parcarum fic cautum eft. Ovid. 5. Met. 533.

Hilares Parcæ meliora penfa manu ducunt. Juven. 12. Sat. 65.

Nubere meliore Parca, i. e. Aufpicio vel fortuna. Ovid. 11. Epift. 105.

Propinquat dies Parcarum. Virg. 12. Æn. 150.

Prohibent iniquæ Parcæ. Hor. 2. Carm. 6. 9.

Parco, peperci & parfi, parfum, [φείδομαι] ĕre. Abftinere, parum tangere proprie fignificat.

Parcui, præteritum quo ufi funt veteres. Nævius Quadrigeminis, Suo labori nullus parcuit: i. e. Pepercit. Non. 2. 653.

Parcere, [συγγνώμην, συγχωρεῖν] Veniam dare, id eft ab ultione abftinere; tunc Peperci facit, auctore Donato in Hecyr. 3. 1. 2. Parco, Conferve, inquit, *Parfi* facit: Parco, Veniam do, *Peperci*. Servius vero de Parfi & Peperci fic dicit, Multa ufus contra antiquitatem vendicavit: illi enim Parfi dicebant, non Peperci. Cic. 4. Verr. 177. Ut effet idem monimentum victoriæ, manfuetudinis, continentiæ: quum homines viderent & quid expugnaffet, & quibus pepercifset, & quæ reliquiffet. Idem 4. Fam. 12. Cui inimici propter dignitatem pepercerant, inventus eft amicus qui mortem afferret. Cui, pro Cujus vitæ pepercerant.

Fortuna tibi pepercit. Lucan. lib. 3. 96.

Supplicibus parcere. Hor. 3. Carm. 10. 16.

Subjectis parcere. Virg. 6. Æn. 853.

Parce precor. Hor. 4. Carm. 1. 2.

Parcere, Confervare, & Parfi tunc facit, ut vult Donat. Peperci tamen apud Plaut. in Aulul. 2. 8. 10.

— fefto die fi quid prodegeris,

Profefto egere liceat, nifi peperceris.

Parcere vitam. Gell. Noct. Attic. lib. 16. cap. 19. Tum illum ibi pernicie intellecta, pecuniam ceteraque fua ut haberent, dediffe: vitam modo fibi ut parcerent, oraviffe. De Arione loquitur. Sic Plaut. Curc. 3. 10.

Qui homo mature quæfivit pecuniam,

Nifi eam mature parfit, mature efurit. Eodem fenfu accuf. regit in veteri formula facrificiorum, qua operantes Parcere linguam, id eft continere, vel tacere jubebantur. apud Feft.

Parcere & Perdere, contraria. Cic. pro Quint. 51. Jugulare civem ne jure quidem quifquam bonus vult: mavult enim commemorare fe, quum poffet perdere, pepercifse, quam quum parcere potuerit, perdidiffe.

Parcere & Spoliare, contraria. Cic. pro Cœl. 42. Parcat juventus pudicitiæ fuæ, ne fpoliet alienam, ne effundat patrimonium, ne fœnore trucidetur, ne incurrat in alterius domum atque famam, &c.

Nihil parcunt. V. nihil.

Ædificiis parcere. Cic. 6. Verr. 120. Itaque ædificiis omnibus, publicis & privatis, facris & profanis fic pepercit, quafi ad ea defendenda cum exercitu, non expugnanda, veniffet.

Animo, Ignofcere. Ovid. 1. de Pont. 5. 83.

Parcendum eft animo, miferabile vulnus habenti.

Auribus alicujus. Cic. pro Quint. 40.

Auxilio alicujus. Cic. pro Planc. 86. Ego vero fateor mehercule, quod viderim mihi auxilium non deeffe, idcirco me illi auxilio pepercifse. i. e. Abftinuiffe, neque uti voluiffe auxilio illo.

Capillis. Ovid. 1. Amor. 7. 65.

Caftris hoftium. Cic. de Arufp. Refp. 59.

Caritati hominum maxime parcendum eft, ne temere in eos dicas qui diliguntur. Cic. 2. de Orat. 237.

Confuetudini auribufque. Cic. 3. de Orat. 168. Ita fit, ut omnis fingulorum verborum virtus atque laus tribus exfiftat ex rebus: fi aut vetuftum verbum fit, quod tamen confuetudo ferre poffit: aut factum vel conjunctione vel novitate, in quo item eft auribus confuetudinique parcendum: aut tranflatum, &c.

Dolori & iracundiæ, Temperare. Cic. 1. Att.

Famæ fuæ. Propert. lib. 1. 16. 11.

Flatibus hibernis Euri parcebant. Virg. 2. Georg. 339.

Gladio parcere, pro Abftinere a cædibus. Senec. Epift. 115. Sic Lucan. lib. 1. 147.

— temerando parcere ferro.

Injuriis non parcere. Senec. de Benef. lib. 1. cap. 9.

Labori. Ter. Hec. 2. 1. 29.

Meo labori haud parcens, præter æquum atque ætatem meam.

Lamentis parcere, Continere fe a fletu. Liv. 6.

Luminibus, Oculos avertere. Ovid. 5. Met. 248.

Metu parcere, Deponere metum. Virg. 1. Æn. 261.

Parce metu Cytherea, manent immota tuorum

Fata tibi. Servius, Elocutio ufualis, i. e. Dimitte metum: quomodo dicimus Parce verbis, Parce injuriis. Eft ante Metu dativus antiquus.

Minori major parcas. Hor. 2. Serm. 3. 326.

Nominibus viventium, Abftinere. Quintil. lib. 3. cap. 1.

Operæ. Cic. 13. Fam. 27. Sed tamen non parcam operæ, & ut vos foletis in formulis, fic ego in epiftolis de eadem re alio modo.

Pretio. Plaut. Capt. prol. 32.

Pudicitiæ nec fuæ nec alienæ. Cic. pro Rabir. perd. reo 8.

Rei ne cui parcat, i. e. Ne quid omittat. Nepos 4. 2. 5.

Sibi parcere, h. e. Parcere labori, minuere laborem quem aliquando fufcipiebamus, & fibi confulere. Ter. Heaut. 1. 1, 112.

— quæfo tandem aliquantulum

Tibi parce, idem abfens facere te hoc vult filius.

Stimulis, Parcius uti. Ovid. 2. Met. 127.

Parce, puer, ftimulis, & fortius utere loris.

Sumptui in re aliqua parcere. Cic. 16. Fam. 4. Illud, mi Tiro, te rogo, fumptui ne parcas ulla in re, qua ad valetudinem opus fit.

Teneris parcendum. Virg. 2. Georg. 363.

Valetudini. Cic. 11. Fam. 27. Quem quum objurgarem, quod parum valetudini parceret, tum ille, &c.

Verbis non parcere, Maledictis. Ovid. 4. de Pont. 3. 28.

Vitæ. Cic. 3. de Nat. Deor. 15. Sed eorum imperatorum, qui patriæ confulerent, vitæ non parcerent.

Voci ne parce, ut audiat. Plaut. Mil. 4. 6. 5.

Parcere telo fuo in hoftes. i. e. Refervare telum ad hoftes fuos perdendos. Lucret. lib. 6. 398.

— cur ipfe finit, neque parcit in hoftes? De fulmine Jovis.

Parcere, ne. Plaut. Trin. 2. 2. 35.

Neu tibi ægritudinem pater pareret, parfi fedulo.

Parco, cum infinitivo. ut, Parce dare. Hor. 1. Carm. 28. 23.

At tu nauta vagæ ne parce malignus arenæ, &c.

Particulam dare.

Parcite pollutis contingere vincula palmis. Sil. 17. 27.

Parcite credere, Nolite credere. Ovid. 3. de Arte Am. 457.

Parce privatus nimium cavere, i. e. Noli nimium cavere. Hor. 3. Carm. 8. 26. Virg. 4. Ecl. 94.

Parcite oves nimium procedere. Ubi Servius; Parcite, Prohibete, id eft fervate ne procedant.

Nihil promittere parcunt. Catull. Argon. 62. 146.

Parcere perdere vitam. Ter. Hec. 3. 1. 2. Heu me infelicem, hanccine ego vitam parfi perdere? Ubi Donatus, Parfi, Continui five abftinui fignificat.

Parce precor manes follicitare meos. Ovid. 3. Trift. 11. 30.

Parcitur, imperf. [φείδονται] Cic. 2. Att. Sed tamen fatisfiet e nobis, neque parcetur labori.

Parcitum eft. Plin. lib. 33. cap. 4.

Parceretur ab. Liv. 25. 25. Legati eo ab Tycha & Neapoli cum infulis & velamentis venerunt, precantes ut a cædibus & ab incendiis parceretur.

Inf. Pass. Cic. 2. Philipp. 59. Nemo erat eorum, qui tunc tecum fuerunt, qui mihi non censeret parci oportere.

PARCENS, entis. Partic. [φειδόμενος] ut, Viribus parcens. Hor. 2. Serm. 10. 13.
Laborans, quærens, parcens. Ter. Heaut. 2. 1. 87.
Dexteræ parcentes. Hor. 3. Carm. 19. 21.
Verberibus parcens. Stat. 6. Theb. 305.

PARSŪRUS, a, um. Partic.]φεισόμενος] Suet. Tiber. cap. 62. Ac ne reliquis quidem nepotibus parsurus creditur.
Nec impensæ, nec labori, nec periculo parsurum. Liv. 35. 44. extr.

PARCĬBĬLIS, e. Adj. Vet. Interp. Iren. 4. 37.

PARCUS, a, um. Adj. [φειδωλὸς, φειδωλός] Frugi, & sumptibus parcens. Plaut. Mostel. 1. 1. 30.

Quo nemo adæque, juventute ex omni Attica,
Antehac est habitus parcus, nec magis continens.

Parcus composito vocabulo dictus est, quasi Par arcæ: quando sicut in arca omnia reconduntur, ejusque custodia servantur & continentur, ita homo tenax parvoque contentus, omnia custodita & recondita habet sicuti arca. Alii Parcum ob eam causam dictum, quod pecuniam consumi atque impendi arceat. Verum Phavorinus apud Gellium neque ab Arca, neque ab Arcendo, sed ab eo quod est Parum & parvum, Parcum denominatum dicit. Ex Gell. lib. 3. cap. ult. V. Voss. Etymol.
Prodigus & luxuriosus, Parcus & diligens; contraria. Auctor ad Heren. lib. 4. 46. Ex contrario ducitur sic, ut si quis hominem prodigum & luxuriosum illudens, parcum & diligentem appellet.
Senes parci. Hor. 2. Carm. 8. 22.
Parcus & tenax pater. Cic. pro Cœl. 39.
Colonus parcissimus, frugalissimus. Cic. 2. de Orat. 287.
Parcus, cum gen. ut, Parcus opum. Claud. in sec. Cons. Stilich. 218.
Aceti veteris non parcus. Hor. 2. Serm. 2. 62.
Cruoris. Claud. in 1. Cons. Stilich. 28.
Pœnæ. Claud. de 4. Cons. Hon. 113.
Honorum parcissimus, Qui honoribus parcit, neque honores desiderat. Plin. lib. 10. Epist. 9.
Sanguinis civium parcum credidere. Tacit. 3. Hist. 75.
Parcus, abl. junctum. ut, Parcus opera. Plaut. Rud. 4. 2. 14.
Parca comitatu dicitur Plotina Trajani a Plin. in Paneg. cap. 83. Quod paucos in comitatu haberet.
Parcus in. Cic. pro Corn. Balb. 50. M. Crassus non Aletrinensem fœderatum civitate donavit, homo tum gravitate & prudentia præstans, tum vel nimium parcus in largienda civitate?
Tam parcus in ædificando, quam diligens in tuendo. Plin. Paneg. cap. 51. pr.
Acies parca. V. ACIES.
Cultor deorum parcus & infrequens. Hor. 1. Carm. 34. 1.
Ira parcior meo merito. i. e. Minor. Ovid. 1. de Pont. 2. 98.
Juventus parca magnum donandi. Hor. 2. Serm. 5. 79.
Lucerna. Propert. lib. 4. 3. 60.
Sale parco contingere aliquid. i. e. Modico. Virg. 3. Georg. 403.
Somnus parcus, & brevis. Plin. in Paneg. cap. 49. extr.
Talius parca, Agellus. Stat. 4. Silv. 5. 13.
Parcus & Elegans, contraria. Cic. in Orat. 81. Nam sicut in epularum apparatu a magnificentia recedens, non se parcum solum, sed etiam elegantem videri volet. Idem de Clar. Orat. 148. Crassus erat elegantium parcissimus, Scævola parcorum elegantissimus.
Parcior. Compar. Suet. Aug. 38 pr. Nec parcior in bellica virtute honoranda. conf. Ira paulo ante.
Parcissimum tamen hominem vocamus pusilli animi & contracti, quum infinitum intersit inter modum & angustias. [Apud Senec. puto.
Æstimator beneficiorum parcissimus. Plin. in Paneg. cap. 21.

PARCE, Adv. [φειδομένως] Frugaliter, moderate. Plaut. Truc. 2. 3. 26.

Ita ego illam edepol servem, itaque parce victitem,
Ut, &c. Subaudi Pecuniam.

Parce ac duriter vitam agere. Ter. Andr. 1. 1. 47. Et Adel. 1. 1. 20.
Vivere parce. Lucret. lib. 5. 1117.
Parce parcus. Plaut. Aulul. 2. 4. 35.
Parce & continenter vivere, cui opponitur Diffluere luxuria. Cic. 1. Off. 106. Intelligemus quam sit turpe diffluere luxuria, & delicate ac molliter vivere: quamque honestum, parce, continenter, severe, sobrie. Nimium parce. V. NIMIS.
Parce & restricte facere. Cic. 2. de Fin. 42. Nec tamen, cur id tam parce, tamque restricte faciant, intelligo.
Parce & paulatim. Cæs. 7. Bell. Gall. 71.
Exigere pretium parcius. Ovid. 1. Amor. 8. 69.
Profiteri amores parce. Ovid. 2. de Arte Am. 630.
Parce uti verbis. Cic. 3. de Orat.
Parce & timide de aliquo scribere. Cic. 6. Fam. 7. Scripsi de te parce medius fidius, & timide, non revocans me ipse, sed pæne refugiens.
Compar Hor. 1. Epist. 7. 37.

Sæpe verecundum laudasti: rexque paterque
Audisti coram, nec verbo parcius absens.

I. e. Appellatus es a me rex, & pater coram, & nihilominus absens. Lambin. Alia exempla supra V.
Parcius condire. Plin. lib. 14. cap. 7. Postquam parcius mari condiunt.
Dicere parcius de laude alicujus. Cic. pro Muren. 26.
Objicere. Virg. 3. Ecl. 7.

Parcius ista viris tamen objicienda memento.

Vexare aliquem parcius, Minus. Ovid. 8. Epist. 13.
Parcius junctas quatiunt fenestras. [i] e. Minus frequenter. Hor. 1. Carm. 25. 1.
Superl. Honores parcissime delibare. Plin. Paneg. cap. 54. Quintil. 10. 4. extr. Panegyricum Isocratis, qui parcissime, decem annis dicunt elaboratum. i. e. Qui minimum volunt dicere.
Parcissime facere potestatem aquæ. Columel. lib. 6. cap. 7.

PARCĬTER, Adv. Claud. Mamert. præf. Parciter prælibare. conf Non. 11. 47.

PARCĬTAS, ātis. f. [φειδώ] Frugalitas. Sen. 1 de Clement. 21. Civitatis mores magis corrigit parcitas animadversionum. i. e. Non frequens, aut non austera nimium punitio. conf. Pallad. 1. 26.

PARCIMONIA, vel PARSIMONIA, æ. f. [φειδωλία] Moderatio sumptuum & parcitas. Ter. Heaut. 3. 1. 32.

Vehemens in utramque partem, Menedeme, es nimis:
Aut largitate nimia, aut parsimonia.

Cic. in Parad. 6. O dii immortales, non intelligunt homines quam magnum vectigal sit parsimonia?
Parcimonia lo edit. Historiarum Cæsarum Francfort. & ratione carere hæc scriptura non videtur. Est enim a Parcus, non a Parsi, ut Castimonia, Sanctimonia, a Castus & Sanctus. Sic Parcitas per c, ut Castitas & Castimonia. sic etiam apud Cruquium 530. Parcimonia cum c. H. St. Cui doctiores passim astipulantur.
Parsimonia, est Scientia vitandi sumptus supervacuos, & re familiari moderate utendi. Senec. de Benefic. lib. 2. cap. 34.
Antiqua. Tacit. 12. An. 53.
Rustica illa atque inculta parsimonia. Cic. pro Quint. 92.
Sera in fundo parsimonia, Proverbialis sententia apud Senecam in prima epistola, quæ admonet, in tempore parcendum rebus necessariis: neque imitandum profusorum vulgus, qui tum denique incipiunt parcere, posteaquam viderint minimum superesse. Traduci potest hæc sententia ad res animi. Erasm.
Sine parsimonia. Plin. lib. 12. cap. 14. Alexandro Magno, in pueritia sine parsimonia tura ingerenti aris. i. e. Profuse nimis.
Adhibere parsimoniam. V. ADHIBEO.
Custodire. V. CUSTODIO.
Minuendum nostra parsimonia decus illud triumphi non putavi. Cic. Provinc. Cons. 28.
Oratoris parsimoniæ. Cic. in Orat. 84. Sunt enim pleræque aptæ hujus ipsius oratoris, de quo loquor, parsimoniæ.
Sanguinis parsimonia etiam vilissimi. Senec. de Clement. lib. 1.
Temporis parsimonia. Plin. 3. Epist. 5.

PARCĬLŎQUIUM, i. n. Apul. 5. Met. p. 164. Fidei atque parciloquii mei perpendisti documenta.

PARCĬPRŌMUS, i. m. Plaut. Pseud. 5. 1. 22. Parcipromi victu cetero. Idem Truc. 1. 2. 81.

Sed isti, qui cum geniis suis belligerant, parcipromi.

PARDALIANCHES, PARDALIOS, PARDALIS, PARDALIUM, V. PARDUS.

PARDUS, i. m. [πάρδος] Animal est, cujus femina, Pardalis dicitur, & Latine Panthera q. V. Plin. lib. 8. cap. 17. Nunc varias, & pardos, qui mares sunt, appellant in eo genere, creberrimo in Asia, Syriaque. Idem lib. 10. cap. 37.
Celer pardus. Lucan. lib. 6. 183.
Fulminei. Claud. de Cons. Mal. Theod. 303.
Sublimis pardus magno hiatu. Juven. 11. Sat. 123.
Virides. Claud. in 2. Cons. Stilich. 345.
Pardus hiando falit. Auctor Philomel. 50.
Ad ignoscendum ferrei, ad inimicitias pardi, ad fallendum vulpes. Sidon. 5. Epist. 7.
Pardi mortem simulat. Proverbio dicebatur ubi quis astu perniciem alicui moliretur: veluti quum Brutus stupidum ac dementem ageret, ut in posterum imperio potiretur. id adagium ad quendam apologum referunt, de quo vide Erasm. in Chiliad.

PARDALIS, is. f. [πάρδαλις] Animal idem, Syriæ Africæque peculiare, quod alio nomine Panthera appellatur. q. V. De femina tantum dicitur.
Pardalis in foribus. Apud Phryges Pardalis pro foribus affixa, Homero teste, signum immunitatis erat, ne hostium incursibus pateret. Alex. Alexand. lib. 5. cap. 24.

PARDALIOS, i. m. [παρδάλιος] Gemma est maculis quibusdam variegata, a Pantherinæ pellis similitudine nomen habens. Plin. lib. 37. cap. 11.

PARDALIUM, i. n. [παρδάλιον] Unguenti nomen, sic dictum quod pardalis odorem reddat, quæ sola ex animantibus odorem reddit, & Latine panthera dicitur. Plin. lib. 13. cap. 1. Fuerat & pardalium in Tharso, cujus etiam compositio & mistura obliterata est.

PARDALIANCHES, is. n. [παρδαλιαγχές] Veneni genus. Plin. lib. 8. cap. 27. Panthera perfricata carne aconito (venenum id est) Barbari venantur. Occupat ilico fauces earum angor, quare pardalianches id venenum appellavere quidam.

PARĒAS, vel PARIAS, æ. m. [ὁ παρείας] Serpentis genus. Hesych. παρείας, ὄφις, &c. Lucan. 9. 721.

Et contentus iter cauda sulcare pareas.

conf. Isid. 12. 4.

PARECBĂSIS, is. f. [παρέκβασις] Latine Transgressio, excursus & excursio dicitur. Quintil. lib. 4. cap. 3. Parecbasis est, alienæ rei, sed ad utilitatem causæ pertinentis, extra ordinem procurrens tractatio.

PARECHĒSIS, is. f. [παρήχησις] Cum plures literæ vel syllabæ eundem sonum reddunt. V. Voss. P. 2. Rhet. p. 331.

PARECTĀTUS, i. m. [παρέκτατος] Non. 1. 341. Parectati, hi qui de pueritia veniunt ad pubertatem: a Græco vocabulo sumptum. Lucil. lib. 8.

Inde parectati, chlamydes, ac barbula prima.

Al. Parectatæ. Idem lib. 20. Tum ephebum quendam, quem vocant parectaton. Varro de Compos. Sat. Parectatæ adsunt, mulierque mulier Venus caput. [An Mulierumque? ἀντίπαιδες sunt, qui justam staturam adepti sunt.

PAREDONI, sive Pratitæ, Hyrcanici maris accolæ: hi influentem Tigrim in mare excipiunt. Plin. lib. 6. cap. 15.

PAREDROS, V. PARHEDROS.

PAREGMĔNON, [παρηγμένον] Figura, Cum voces ejusdem originis conjunguntur. V. Voss. P. 2. Rhet. p. 205.

PARĒGŎRIA, æ. f. [παρηγορία] Solatium, mitigatio. Apul. de Herb. cap. 24. Herba mirifice paregoriam præstat. Hinc

PAREGORICUS, a, um. Adj. [παρηγορικός] Mitigatorius. Th. Priscian. 1. 9. Paregorica adjutoria. conf. PARAGORICUS.

PARELCON, ontis. n. [παρέλκον] est Productio dictionis ex adjectione syllabæ, sive etiam dictionis integræ ad aliam dictionem superacua adjectio. Ter. And. 1. 1. 63. Nihil ad Pamphilum quicquam. Ubi Donatus, παρέλκον. nam abundat Quicquam. nam Nemo quisquam, non dicitur. Virg. 1. Æn. 207.

— & vosmet rebus servate secundis.

Ubi Servius, MET parelcon est.

PARELIUS, i. m. [παρήλιος] est Imago solis a latere ejus in nube densa & aquosa apparens, aliquando duo treive soles cernuntur. V. Plin. 2. 31. & Corn. Gemma Cosmocrit. 7. 8.

PARHE-

PARENCHIRESIS, is. f. [παρεγχείρησιν] (quod verbum apud Quintillanum reperitur lib. 7. cap. 1. de Divisione seu parenchiresi) est, Quum præter orationem, vel declamationem, hujus tamen vel illius causa, Orator vel Rhetor, de ordine capitum, divisione causæ, collocatione & dispositione apud se exigit & pervestigat, aut discipulis instituendo quæstiones & capita docet, & ultra eos, qui idem argumentum tractarunt, excogitare aliquid conatur. Quod enim id præter orandi vel declamandi officium & munus fit, & aliquid præter alios excogitandi labor suscipiatur, parenchiresis vocatur, velut Conatus quidam & aggressio, præter legitimum opus. V. mox not.

Est & Parenchiresis, Quum argumentum & negotium ab alio tractatum alius sibi scribendum sumit, ut apud Cic. 15. Att. 4. de oratione Bruti, Prorsus contendis committere, tam multis verbis agis. Egone ut eam causam, quam is scripsit? Ego scribam non rogatus ab eo? nulla παρεγχείρησις fieri potest contumeliosior. Hic Parenchiresin vocat Scriptam a Bruto causam scribere. Eodem modo Themistius, elegans & nitidus scriptor, parenchireses appellat, quum quid secus quam alii dicimus, aut prætermissum scribimus. Ejus verba sunt, (pr. Comment. in Analyt. post.) [Greek text illegible] Hinc Timæus ἀπαρεγχείρητον, perfectum appellat, & quod est suis omnibus numeris absolutum. Hæc ideo tam multis, ne quis hujus dictionis novitate & insolentia perturbetur, quum ab alio, quod sciam, nondum sit explicata. Ex Turnab. 12. 11. [Quintiliani in MSS. codd. non reperitur illa capitis inscriptio, nec in textu usquam ea vox occurrit. Gloss. Lat. Gr. Cavillatio, [Greek illegible], παρεγχείρησις.

PARENCHYMA, ătis. n. [παρέγχυμα] Cujusque visceris propria substantia est, ut placet Erasistrato, apud Galen. lib. 2. cap. 3. de Temperamen. Causam appellationis affert pr. lib. 11. de simpl. med. fac.

PARENETA, [Παρηνήτη] Regio Armeniæ minori contermina. Strab. lib. 11. Sed V. Salmas. Exerc. Plin. p. 440. edit. Ultraj.

PĂRENS, entis. c. [γονεὺς, γονεύς] a Pario fit. Festus, Parens vulgo pater aut mater appellatur: sed juris prudentes avos & proavos, avias & proavias parentum nomine appellari dicunt. Paul. de Gradibus affinitatis, l. Jurisconsultus, Parentes apud Romanos usque ad tritavum proprio vocabulo nominantur. Cic. 1. de Invent. 105. Ad suas res nostras injurias referant. Si ad pueros pertinebit, de liberis suis cogitent: si ad mulieres, de uxoribus: si ad senes, de patribus aut parentibus. Sall. Catil. cap. 6. Libertatem, patriam, parentesque armis tegere. ubi Cort. V. Virg. 9. Æn. 84.

Quod tua cara parens domito te poscit Olympo.

Natorum quinque parens. Ovid. 3. Amor. 6. 34.
Curæ sugaa parentum. Senec. Hippol. 2.
Nomen mite parentis. Ovid. 4. de Pont. 9. 134.
Proles parentum. Virg. 3. Georg. 101.
Sanguis pauperum parentum. Hor. 2. Carm. 20. 5. Sanguis, Filius.
Cari parentes. Ovid. 1. Amor. 7. 5.
Confarreati. Tacit. 4. Ann. 16. Nam patricios, confarreatis parentibus genitos, tres simul nominari, &c. Andreas Alciatus in Tacitum, Legitima matrimonia ab antiquis ita celebrebantur, ut farreum libum communicarent, & degustarent. Festus & Boethius auctores. Meminit & Dionysius Halicarnasseus. V. CONFARREO, & FARREUM.
Confectus ætate parens. Virg. 4. Æn. 599.
Dubitatus. Ovid. 2. Met. 20.
Fessus ætate. Virg. 2. Æn. 596.
Gemini. Virg. 3. Æn. 180.
Ingenuos clarosque parentes habere. Hor. 1. Serm. 6. 91.
Intestati. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Longævus. Virg. 3. Æn. 169.
Parcus uterque. Ovid. 1. Amor. 3. 10.
Rigidus. Ovid. 2. Met. 813.
Superstites. Hor. Epod. 5. 101.
Tardus senio. Senec. Herc. fur. 3.
Tremulus. Catul. 66. 142.
Veterum decora alta parentum. Virg. 2. Æn. 448.
Non alere parentes nefarium est. Cic. 9. Att. 11.
Anteire titulis parentes. Stat. 3. Theb. 156.
Colere in loco parentis. V. COLO.
Curare parentes. V. CURO.
Facere parentem pulchra prole. Virg. 1. Æn. 78.
Fieri parentem. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Facta parens duorum. Ovid. 6. Met. 191.
Habere Carissimos parentes debemus, quod ab iis nobis vita, patrimonium, libertas, civitas tradita est. Cic. Post red. in Senat. 2.
Observare & diligere aliquem, ut alterum parentem. Cic. 5. Fam. 8.
Præstare pietatem parentibus. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Parentes & propinqui. Cic. 7. Verr. 107.
Fecunda parens. Ovid. ad Liviam 81.
Longæva. Ovid. ad Liviam 451.
Magna parens, Tellus. Ovid. 1. Met. 383.
Maximus mundi, Deus. Senec. Hippol. 4.
Sanctissima parens patria. Cic. 9. Att. 11.
Artium bonarum procreatrix quædam & quasi parens philosophia. Cic. 1. de Orat. 9.
Cunctorum parens terra: h. e. Altrix. Plin. lib. 18. cap. 1.
Eloquentiæ parens, Homerus. Columel. in præf. lib. 1.
Frugum parens, Tellus. Virg. 2. Georg. 173.
Lyræ parens Mercurius, h. e. Inventor. Hor. 1. Carm. 10. 6.
Mentium parentes, non corporum, Præceptores. Quintil. lib. 2. cap. 9. pr.
Odii metus parens, Effector. Stat. 1. Theb. 127.
Operum omnium parens & effector Deus. Cic. de Univers. 35.
Patriæ parens primus appellatus Cicero. Plin. lib. 7. cap. 30.
Patriæ parentem occidere, quam suum, atrocius est. Cic. 2. Philip. 31.
Philosophiæ parens Socrates jure dici potest. Cic. 2. de Finib. 1.
Rerum parens, Deus. Lucan. lib. 2. 7.
Rerum parens & educatrix quæ in homine inesse perspiciuntur, sapientia. Cic. 1. de Legib. 62.
Vitæ parens Philosophia. Cic. 5. Tusc. 6.
Urbis parens Romulus. Liv. 4. 3.

Parentium, genetivus pro Parentum. Hor. 3. Carm. 24. 21.

Dos est magna parentium
Virtus.

Neque hoc metri causa produxit Hor. sed communi usu adhibetur ut observat Fabrett. Inscript. p. 99. Ipse Cicero sic sæpe dixit teste Charisio lib. 1.

Parens, de arbore. Plin. lib. 12. cap. 5. Rami novam sibi propaginem faciunt circa parentem in orbes.

Parentes Capitolinus, Lampridius, Vopiscus & alii ejus ævi scriptores sæpius pro Cognatis, & Affinibus, quemadmodum vulgo Itali, Hispani & Galli usurpant, posuerunt. Exempla notat Casaub. ad Capitol. in M. Anton. Philos. cap. 5. ad hæc verba, Adoptatus in aulicam domum, omnibus parentibus suis tantam reverentiam, quantam privatus, exhibuit.

PARENTALIS, e. Adj. V. infra in PARENTO.

PARENTĔLA, æ. f. [συγγένεια] parum Latina vox. Jul. Capitol. in Gordian. cap. 23. Duxit uxorem filiam Misithei doctissimi viri, quem causa eloquentiæ dignum parentela sua putavit.

Sic Parens, pro Propinquo. Vide in Indice Histor. posterior. Francof. H. St. V. in superiore dictione extr.

PARENTĬCĪDA, æ. m. [γονεοκτόνος] Qui patrem aut matrem occidit. Plaut. Epid. 3. 2. 13. Quia ego tuum patrem faciam parenticidam. al. Perenticidam, a Pera & Cædo. V. Boxh. & Salmas. not.

PĂRENTO, [ἐναγίζω, ἐναγίζω, ἱλάσκω, χοὰς χέω] āre. Parentibus justa celebrare. Licet etiam ad alias transferatur. Plin. lib. 18. cap. 12. Quoniam mortuorum animæ sint in ea (scilicet faba) qua de causa parentando utique assumitur. Cic. pro Flac. 69. Litemus igitur Lentulo, parentemus Cethego, revocemus ejectos. Idem 1. Philip. 13. Ut cujus sepulcrum nusquam exstet, ubi parentetur, ei publice supplicetur. Ovid. 1. Amor. 13. 5.

— sic Memnonis umbras
Annua solenni cæde parentet avis.

conf. Berneg. ad Suet. Cæs. cap. 6. Et Petron. cap. 69.

Parentare est etiam Cædem suorum ulcisci. Liv. 24. 21. Parentandum regi sanguine conjuratorum esse. Sic manibus alicujus parentare. Flor. 2. 6. 8. Justin. 13. 3. extr. Civibus qui interierunt parentare Cæs. 7. Bell. Gall. 17. 7. Petron. cap. 81. Noxio sanguine parentabo injuriæ meæ.

Parentare luxuriæ, dixit Seneca de Vita beata cap. 11. extr. i. e. Explere luxuriam. Idem Sen. Epist. 12. Vino & funereis epulis sibi parentare.

PARENTOR, āri. dep. Senec. Epist. 123. Non convivantur, sed justa sibi faciunt. Mortuis certe vivi parentantur.

PARENTALIS, e. adj. [ἐπικήδειος] ut,
Dies parentales, Quibus parentabatur. Ovid. 2. Fast. 548.
Morte parentali, Quo parentetur. Idem 13. Met. 619.
Mos parentalis. i. e. Eorum qui parentant. Ovid. 13. Met. 619.
Umbræ parentales. i. e. Animæ parentum. Ovid. 4. Trist. 10. 87.

PARENTĀLIA, orum, vel ium. n. [νεκύσια] Convivia, quæ in parentum aut propinquorum funere fieri consueverunt. Cic. 1. Philip. 13. An me censetis P. C. quod vos inviti secuti estis, decreturum fuisse, ut parentalia cum supplicationibus miscerentur? V. Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 32. Et late in Lex. Pitisc.

PĀRENS, partic. a Pareo, V. paulo post in ipso verbo.

PARENTA, Oppidum in Arabia. Plin. lib. 6. cap. 29.

PARENTHĔSIS, is. vel eos. f. [παρένθεσις] Interpositio, ex παρὰ, & ἐν, quæ duo significant inter; θέσις, positio. Valla; Parenthesis est interjectio orationis in sermone: qua remota, sermo manet integer. Ea quum semper venusta est, tum plurimum venustatis habet, quum fit per Qui, aut Is, aut per Ut: ut sequentibus exemplis clarum fiet: Si modo culpam tuam fassus esses, pater (qua indulgentia est) omnia tibi ignovisset. Item, Id flagitii si præsens vidisset parens (ejus severitatis est) te membratim discerpsisset. Item, Si hanc noxam Petro imponere pergis, ille (ut imprudentissimus est) in te eam retorquebit. V. Quintil. 9. 3.

PARENTIUM, [Παρέντιον] Istriæ urbs, Ptolem. lib. 3. cap. 1. Vulgo *Parenzo*.

PARENTO, āre. V. PĂRENS.

PĀREO, ui, [φαίνομαι] ēre. Videri, apparere. Et a Pario, ut vult Perottus, deductum est: quoniam partus, postquam extra uterum est, videtur. Virg. 10. Æn. 176.

Cui pecudum fibræ, cæli cui sidera parent.

Ubi Servius: Parent, Peritissime agnoscuntur: quod ad omnia referendum est, ad fibras, sidera, voces avium, & fulmina: nam si Videntur, tantum accipias, cuivis possunt videri, nec tamen intelligi. Item voces avium non videntur, sed agnoscuntur auditæ. Nec Parent, Obtemperant, procedit. nam quomodo sidera, vel fibræ, vel aves, vel fulgura possunt obtemperare? Festus, Paret, Apparet interpretatur. Martial. lib. 12. 29.

Festinant trepidi substringere carbasa nautæ,
Ad portum quoties paruit Hermogenes.

Parere, pro Apparere veteres dicebant: itaque scriptum est apud Siculum Flaccum p. 14. Goes. Aliquibus locis etiam lapides, qui in limitibus positi erant, interciderunt: & limites ipsi, id est rigores, non parentibus lapidibus, difficile inveniuntur. Al. Patentibus, male. Et Frontinus, Ante Jovem limites non parebant, qui dividerent agros. Hygenus autem p. 160. Antiquæ mensuræ actus in diversum novis limitibus inciditur: nam tetrantum veterum lapides adhoc parent, sicut in Campania finibus Minturnensium. Et apud Cic. in orat. pro Rosc. Com. 5. Paul. Manut. Petron. cap. 137.

Jurisconsultus PARET, NON PARET, habeto
Atque esto quicquid Servius aut Labeo.

ubi Paret significare Apparet liquidum est. V. quos laudat Erhard. ad hunc locum. [Quem locum, qui in Lugd. non parebat, Henricus Stephanus adscripserat.

Parere, est etiam Ostentare se, [παραφαίνεσθαι, ἐπιφαίνεσθαι] ut Scalig. explicat in Catonis Distich. lib. 3.

Fortunæ donis raro parere memento.

conf. Parei Lex Crit. p. 883.

Parere, [ὑπακούω, πείθομαι] Obedire etiam significat. Virg. 1. Æn. 693.

Paret amor dictis caræ genitricis, &c.

Modeste qui paret, videtur qui aliquando imperet dignus esse: itaque oportet & eum qui paret, sperare se aliquo tempore imperaturum: & illum qui imperat, cogitare, brevi tempore sibi esse parendum. Cic. 3. de Legib. 5.

Occultissime parere. V. Occulte, in OCCULO, ĕre.

Parere, & Dicto audientem esse. Cic. 7. Philipp. 2. Non ut pareret, & dicto

Digitized by Google

dicto audiens esset huic ordini, sed ut conditiones ferret, leges imponeret.
Auspiciis parere & religionibus. Cic. 2. de Nat. Deor. 7. Tempestate classem amisit, quum auspiciis non paruisset. Et paulo post, Eorum imperiis Remp. amplificatam, qui religionibus paruissent.
Colono arva parent, Respondent voto ejus. Virg. 1. Æn. 3.
Consiliis alicujus parere. Cic. 8. Att. 16.
Cupiditatibus. Cic. 1. de Fin. 53. Quæ cupiditates a natura proficiscuntur, facile explentur sine injuria: quæ autem inanes sunt, his parendum non est.
Dicto. Liv. 28. conf. paulo post Paretur, Imperf. & PARENS, Partic.
Dominis parere superbis. Virg. 12. Æn. 236.
Gulæ parere, pro Servire, sive indulgere. Hor. 2. Serm. 7. 111.
Imperio. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 2.
Institutis patriæ parere. Nepos, 17. 4. 3.
Intercessori parere. i. e. Deferre, ut vulgo dicunt nostri Jurisconsulti: h. u. Petenti cedere. Cic. 3. de Legib. 11. Parere jubet intercessori, quo nihil præstantius. Budæus.
Legibus parere. Cic. 3. de Legib. 26. Idem 2. Off. 40. Leges latronum esse dicuntur, quibus pareant, quas observent.
Lupatis duris. Virg. 3. Georg. 208. De equis.
Necessitati parere cogimur. Cic. in Orat. 202.
Patienter alicui parere. V. Patienter, in PATIOR.
Præcepto alicui parere & obedire. Cic. 5. Tusc. 36.
Præceptis. Virg. 2. Æn. 607.
Promissis parere, Præstare promissa. Ovid. 5. Fast. 504.
Regi paret oppidum illud. Plin. lib. 6. cap. 28.
Voluntati architecti obedire & parere. Cic. 1. de Nat. Deor. 19.
Paretur, [ὑπακούεται] Imperf. Liv. 9. 32. Quod postquam Consuli nuntiatum est, extemplo tesseram dari jubet, ut prandeat miles: firmatisque cibo viribus, arma capiat: dicto paretur.
Cæsar capere arma jubet, &c. Paretur. Lucan. 4. 148.
Paritum conditioni. Scævola, De dote prælegata. l. Quum dotem, D. Quæsitum est, quum res in dotem datæ plures ipso usu finitæ essent, nec moriente marito fuerant, an quasi sub impossibili conditione legatum datum videatur, Respondi, videri conditioni paritum, si quod ex rebus in dotem datis superat, in potestatem hæredis pervenit. Symmach. 10 Epist. 36. Suggestum est, paritum esse sententiæ.
PARENS, entis. [πειθόμενος] Partic.
Gulæ parens. Hor. 2. Serm. 7. 3.
Dicto parens. Virg. 1. Æn. 699.
Nuntio parens. Nepos 9. 5. 3.
Compar. Cic. 1. Off. 76. Quin etiam, ob has ipsas causas, & parentiores habuerunt exercitus, & fortiores.
Parentes, [ὑπήκοοι, ἀρχόμενοι] Subjecti imperio alicujus. Sallust. in Jugurth. cap. 102. Deinde quod parentes abunde habemus, amicorum neque nobis, neque cuiquam hominum satis fuit. Parentes vocat, Obedientes & quos Subditos vulgo vocamus.
PARIENTIA, æ. f. Obsequium, a verbo Pareo. Cassiodor. lib. 7. Variar. formulat. Cui (inquit) saluberrimam parientiam commodate. l. 1. C. qui pro sua jurisd. ubi non Patientiam, sed Parientiam legendum est. Parentiam qui legit, is quoque peccat. Hanc vocem Pareus Lex. Crit. p. 885. Tacito Agric. 16. 2. atque alias restitutam cupit, ubi vulgo Patientia.
PARITOR, ōris. m. Zeno Veronens. Alienæ nequitiæ & malitiæ paritores.
PARBORON, i. n. Idem quod Heliotropium. Apul. de Herb. 49.
PARĔPHIPPĪUS, i. m. [παρεφίππιος] Qui præter rationem equestris disciplinæ equos agit, quasi Præposterus sive imperitus eques, a præpositione παρὰ, quæ in compositione frequenter idem significat quod Perverse, sive Præpostere, & nomine ἐφίππιος, quod Equestrem sonat. Utitur hac voce Imperator in l. Parephippium. C. de Cur. public.
PARERGUM, i. n. [πάρεργον] Quod alicui rei præter propositum additur. Plin. lib. 35. cap. 10. Quidam & naves pinxisse usque ad annum L. argumentum esse, quod quum Athenis celeberrimo loco Minervæ delubro propylæon pingeret, ubi fecit nobilem Paralum & Hemionida, quam quidam Nausicam vocant, adjecerit parvulas naves longas, in iis quæ pictores parerga appellant, ut appareret a quibus initiis ad arcem ostentationis opera sua pervenissent. Budæus, Parerga sunt quasi Corollaria operis locati, quæ fiunt ultra id quod in stipulatione comprehensum est. Ergon, est Opus ipsum de quo actum est. Parergon, Operis appendix de quo nihil actum erat. conf. Quintil. 11. 3.
Parerga horologiorum, Quæ ornatus causa fiunt in horologiis, vocat Vitruvius lib. 9. cap. 9. Budæus.
PARES CURIÆ censentur, Qui feudum habent in eodem territorio, in quo beneficium controversum est. Oldendorpius. Pares Curiæ sunt principes, qui Regi aut Principi assident. V. Feudor. lib. 1. tit. 4. l. 1. in princip. Si de investitura inter dominum & vassalum lis oriatur. V. Omnino Cangii Gloss. Lat.
PARĔSIS, [πάρεσις] Græca vox est, qua significatur Remissio vel negligentia: Corporis & animi defectio & languor, viriumque & corporis & animi extenuatio. Budæus.
PARETACENI, [Παρητακηνοί] Populi Mediæ, aut certe Mediæ finitimi, juxta Elymæos, montium incolæ, & latrocinio victum quæritantes. Meminit horum Herodotus, lib. 1. & Strabo lib. 11. & 16. V. PARÆTACA.
PARETHONIUM, V. PARÆTONIUM.
PARHEDRUS, i. c. [πάρεδρος] Assidens, Assistens, ut Paredri spiritus. Tertull. de Anim. cap. 28. Cic. 16. Fam. 18. Parhedrum excita ut hortum ipse conducat. V. Lex. Pitisc.
PARHIPPUS, i. m. [πάριππος] Equus qui juxta ducitur. l. 22. Cod. Theod. de Cursu publico. V. Cang. Gloss.
Est etiam is qui præter numerum in tractatoria comprehensum, vehiculum vel equos agit. V. Julian. Ep. 20. vel Lex. Pitisc.
PARHȲPĀTE, es. f. [παρυπάτη] i. e. subprincipalis, phthongi species. Vitruv. 5. 4. V. Bald. Lex. Vitruv. p. 80.
PARIA, æ. f. Insula in Phœnicio mari, ante Joppen, alio nomine Arados. Plin. lib. 5. cap. 31.
PARIANUS, V. PARIUM.
PARIAS, V. PARĔAS.
PARIATIO, PARIATOR. V. PAR.

PARICANI, [Παρικάνιοι, Παρικάνοι] Populi Orientis plagæ, in regione quæ Zapanortene dicitur. Plin. lib. 6. cap. 16.
PARICI, [παρικοί] inquit Festus, Quæstores appellabantur, qui solebant creari causa rerum capitalium quærendarum. [Sed probe vidit Scaliger ex alio Festi loco in Quæstores legendum Paricidi. V. eum & Dacerii not. Puto autem Paricidi, pro Paricidii positum, Quæstores paricidii, quod tantundem est, ac Rei capitalis.
PĀRĪCĪDA, æ. c. [πατροφόνος, πατραλοίας, πατροκτόνος] a Par, paris, deducitur, vel a Patre: aliis a Parente compositum videtur, pro Parenticida, per syncopam. Nonnulli PARRICĪDA, geminato r scribunt, a Pari deducentes, addito r altero, euphoniæ vel productionis causa, vel a Patre, τ in ρ converso.
Apud Spartian. in Anton. Geta, in edit. Francfort. Histor. Rom. Paricida & Paricidium cum uno r. Immo scribendum Parricida cum rr, quod ex Patricida factum sit. Sed nec Patricida male scribitur, sicut &c. Matricida. Sic ex Latro fecimus Larron. H.St. Pet rr & in Gloss. scribitur.
Paricida est, Parentum interfector, & patriæ proditor: quia patria parens uniuscujusque est. Martian. D. ad leg. Pomp. de paric. l. 1. Lex Pompeja De paricidiis cavetur, ut is paricidii teneatur, non solum qui patrem & matrem interfecerit, sed qui avum, aviam, fratrem, sororem, patruelem, matruelem, patruum, avunculum, amitam, materteram, consobrinum, consobrinam, virum, uxorem, filium, filiam, ... tem, nurum, aliosque propinquos occiderit. Cic. 4. in Catil. 24. Cur verendum mihi non erat, ne quid, hoc paricida civium interfecto, invidiæ mihi in posteritatem redundaret. conf. Flor. 4. 1. 10. Hor. 3 Carm. ...
Telegoni juga parricidæ. Apud Liv. 3. 50. Virginius, occisa ... filia, rogat ne se ut paricidam liberûm aversarentur.
Paricida, fratricida, sororicida. Cic. pro Domo 26.
Sicarii, homicidæ, paricidæ. Cic. 2. Philipp. 31.
Insui in culeum paricidas vivos, atque ita in flumen dejici voluerunt. Cic. pro Rosc. Amer. 71.
Custodiri ut paricidam. Cic. ad Brut. 6.
Sicarium non modo, sed etiam paricidam aliquem judicare. Cic. ... Fam. 3.
Apud Spartianum Parricida dicitur Antoninus Bassianus, interfecto fratre Geta; sed & Parricidium ibidem ex de re, sed uno r, in edit. ult. Franc. H. St. V. paulo supra.
Paricida etiam dicitur, Qui qualemcunque hominem indemnatum ... derit. Unde exstat lex Numæ Pompilii, Siquis liberum hominem ... sciens duit, paricida esto. Hæc ex Festo. Suet. Cæs. cap. 42. Et Cic. ... Paricidas appellat Persas, qui Darium confoderunt. Unde Quæstores paricidii in lege secunda, de Origine juris. V. supra PARICI. & Grav. de Orig. Jur. Civ. 1. p. 371.
Paricida, quiconque capitale facinus admisit Cic. 2. de Legib. 22. Sacrum sacrove commendatum qui clepserit rapseritque, paricida esto.
PARICIDIUM, vel PARRICIDIUM, i. n. [πατροκτονία] Cognati civis, vel alicujus alius occisio; vel, Contra patriam machinatio. Cic. ... Off. 14. Potest enim, dii immortales, cuiquam esse utile ... tæterrimum paricidium patriæ, quamvis is qui se eo obstrinxerit, ... pressa civibus parens nominetur? Idem 3. de Nat. Deor. 67.
Sibi salutem ut familiari pareret paricidio. Ex quodam poeta.
Pœna paricidii (ait Modestinus, D. ad leg. Pompejam de paricid. l. 9.) more majorum hæc instituta est. Paricida virgis sanguineis verberatus, deinde in culleo insuitur cum cane, gallo gallinaceo, vipera, & simia: deinde in mare profundum culleus jactatur. Hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis objicitur secundum D. Hadriani constitutionem. ... etiam Instit. lib. ult. tit. ult.
Patriæ paricidium. Cic. 2. Philipp. 17. Quum homines nefarii de ... paricidio confiterentur, consciorum indiciis, sua manu, voce ... litterarum coacti, se urbem inflammare, cives trucidare, vastare Italiam, delere Remp. consensisse, &c. conf. paulo supra, & infra.
Necari civem Romanum, prope paricidium est: vinciri, facinus; verberari, scelus. Cic. 7. Verr. 169.
Fraternum paricidium. Cic. pro Cluent. 31. In ipso fraterno paricidio nullum scelus prætermissum videtur.
Facere paricidium. Justin. lib. 1. cap. 9. de Cambyse, Non dubitavit sacrilegia etiam paricidium facere.
Inquinare se paricidio. Cic. 4. de Fin. 63.
Maculare paricidio partus suos. Liv. 1. 13. pr.
Obstringere se paricidio. V. OBSTRINGO.
Obstringere se nefario patriæ paricidio. Cic. 11. Philipp. 29.
PARICIDĀLIS, vel PARRICIDIALIS, e. Adj. Paricidalis, ... Paricida est; Parricidialis a Parricidium. V. Burm. ad Quintil. Decl. 19. p. 100. Quintil. Decl. 16. Vidi truces loquentis oculos, ... paricidali ardore suffusos.
Animus. Hominemque impurum, eundemque paricidialis animi ... dem a rep. depellerent. Lampr. in Antonino Heliog. H. St. cap. 14.
Bellum parricidiale. Flor. 3. 21. 1.
Certamina paricidalia. Firmic. lib. 6. cap. 10. Ita ut contra matrem, ... faciat paricidalia inimicitiarum subire certamina.
Collatio pecuniarum paricidalia. Firmic. lib. 1. cap. 3. Ecce ... les proscriptionum tabulas ponit Sulla, & cruentarum pecuniarum paricidali collatione dicatur.
Conatus parricidiales. Sulp. Sever. Hist. 1. 38.
Discordiæ parricidiales. Justin. 39. 3. pr.
Odia paricidialia. Firmic. lib. 6. cap. 25. Ipsos vero contra patres paricidalibus inimicitiarum odiis exasperant. Et cap. 31. non ... Paricidalia parentum circa filios odia, funestamque cædem ... exagitat.
Præceptum paricidale. Firmic. lib. 1. cap. 3. Jussione Sullana Sulpicius tribunus plebis, paricidalis præcepti nefanda animadversione percussus est.
Scelus patricidiale. Justin. 27. 1. 10. Tantum illi vel odium paricidii scelus, vel huic favorem indigne interemptæ mors sororis ... H. St.
Simultas paricidalis. Firmic. lib. 6. cap. 18. Et quum illos una fraterna necessitudo conjungat, paricidali odiorum contra se simultate ...
PARICIDIALĬTER, Adv. Lamprid. Alex. Sever. cap. 1. Augustus Epist. 168.
PARICIDIŌSUS, Adv. ab attributo Paricidiosus confictum, ut ab ...

niosum, Ignominiose. Cic. 5. Tusc. 6. Vituperare parentem, & hoc parricidiose inquinare audet? [Immo Et hoc parricidio se inquinare, ut est in codicibus emendatis.

PARICIDĀTUS, ûs. m. Quintil. 1. 6. p. 83. Burm. ex Cælio, ut obsoletum verbum producit, Ubi quidam Mss. codd. habent Parricidatum. conf. Parei Lex. Crit. p. 886.

PARIADRES, [Παρυάδρης] Ptolemæo, Pars Tauri montis in finibus majoris Armeniæ, ex qua Apsarus fluvius oritur. Auctor Plin. lib. 6. cap. 9. & lib. 5. cap. 27.

PARIENNA, [Παρίεννα] Ptolemæo lib. 2. cap. 11. Germaniæ urbs. Vulgo *Frideck*.

PARIENTIA, In PARIO.

PĂRIES, ĕtis. m. [τοῖχος, τειχίον] de ædificiis dicitur; ut, Domorum paries: atque id quod interjacet inter unam & alteram domum, vel partem ejus. Plin. lib. 35. cap. 14. Quid, num & Africa Hispaniaque ex terra parietes, quos appellant formaceos (quoniam formacum modo circumdati, utrinque duabus tabulis infarciuntur verius quam instruuntur) ævis durant, incorrupti imbribus, ventis, ignibus, omnique cæmento firmiores? Cic. 6. Verr. 122. His autem tabulis interiores templi parietes vestiebantur.

Paries cæcus, Qui fenestras non habet. Virg. 5. Æn. 589. de Labyrintho,

Parietibus textum cæcis iter, ancipitemque
Mille viis habuisse dolum.
Harmenop. lib. 2. Epitom. Varro lib. 8. de Analog. 38. Cubiculum, si fenestram non habet, cæcum dicitur.

Paries Cæmentitius, Formaceus, Lateritius, Sctiatus luto, Testaceus, V. in his vocibus, vel Lex. Pitisc.

Communis paries utrique domui. Ovid. 4. Met. 66.

Crassus paries. V. CRASSUS.

Cratitius paries, dicitur ab asseribus qui arrecti transversique in modum cratis texuntur: unde Vitruvius, Arrectarios parietes, Transversariosque appellat. V. CRATES, & Lex. Pitisc.

Intergerinus paries. V. INTERGERINUS, suo loco, & Lex. Pitisc.

Directum parietem ad parietem communem adjungere, vel solidum vel fornicatum, omnibus jus est. Cic. in Topic. 22.

Conscribere parietes. V. CONSCRIBO.

Crustare parietes. V. CRUSTA.

Disturbare parietes. Cic. in Parad. 4.

Ducere parietem per vestibulum alterius. Cic. pro Milon. 76.

Fissus paries tenui rima. Ovid. 4. Met. 65.

Perfodere parietes. V. PERFODIO.

Arctis parietibus premere locum. Virg. 4. Georg. 297.

Urbis parietes stant & manent. V. MANEO.

Intra parietes meos nihil mihi tutum. I. e. Domi meæ. Cic. 4. Fam. 14.

Intra parietes experiri & disceptare. Cic. pro Quint. 38. Si quid in controversiam veniret, aut intra parietes, aut summo jure experiretur. I. e. Aut inter amicos disceptandam rem permitteret citra judicium, & extra cancellos forenses: aut apud judicem concesso sibi legibus aut moribus jure uteretur, id est rigore juris ad extremum non decederet. Budæus.

Albo pariete aliena bona oppugnare. Plaut. Pers. 1. 2. 22. Ubi interpres, Legitur apud Asconium Pedianum, apud Prætorem & alios magistratus, in urbe Roma, ad primos vestibuli parietes fuisse album spatium, in quo a collegio magistratuve publicanda scripto proponebantur. In albo ergo pariete aliena oppugnant bona, sic intellige: Qui instituunt & sibi proponunt lucri causa aliquem alicujus criminis accusare, & rem apud Prætorem haberi delatione sua. Hactenus interpres Plauti. Al. Albo rete. V. in ALBUM.

In caducum parietem inclinare se, vel incumbere, Proverbiali figura, dicuntur, Qui nituntur, confiduntque rei parum firmæ: ducta metaphora ab ædificiis. Hadrianus Imperator de Cejonio Commodo, seu Ælio Vero adoptato, & imperii successioni destinato dicere consuevit, In caducum parietem nos inclinavimus, &c. Caducum autem parietem vocabat, quod esset valetudinarius, & rebus gerendis inhabilis videretur. V. Spartian. in Hadr. cap. 23. extr. & in Æl. Vero cap. 6. pr.

Per parietem loqui, adagio dicitur, qui ridicule quid facit. Sive quod obstante pariete neuter alterum audit, sive quod ad eum modum colloquuntur amantes, ut testatur Ovidius Met. 4. 65. de Pyramo & Thisbe. Erasm.

PARIETĪNA, æ. f. [τὸ τειχίον] Paries vetus ac semiconsumptus. Plin. lib. 22. cap. 17. Austericum folio similis ocimo, nigrior mitum, nascens in tegulis parietinisque. Cic. 13. Fam. 1. Is igitur Patro, quum ad me Romam litteras misisset, uti te sibi placarem, peteremque ut nescio quid illud Epicuri parietinarum sibi concederes, &c. Idem 4. Fam. 3. Quid me ista res consoletur in tantis tenebris, & quasi parietinis reipublicæ?

PARIETĀLIS, e. Adj. ut, Parietalis herba. Marc. Empir. cap. 13.

PARIETĀRIUS, a, um. Adj. ut, Structor parietarius. Inscript. apud Fabrett. p. 157.

PARIETARIUS, i. m. Parietum substructor. Firmic. lib. 8. cap. 24. Decima nona pars si in horoscopo fuerit inventa, architectos faciet, structores, parietarios, vel marmorarios. [Nisi, sublata distinctione, Structores parietarios legendum, ut in dict. præced.

PARIETARIA, æ. f. [ἑλξίνη] Herba a parietibus, in quibus nascitur, sic dicta: unde etiam Muralium appellata est. Apul. de Herb. cap. 81.

PARII, Populi circa Mæotim, quos & Xandios appellant. Strabo lib. 11.

PĂRĪLIA, orum. n. [Παλίλια] Palis deæ festa, quasi Palilia. Plin. lib. 19. cap. 5. Parilibus tamen aptissime. Solinus cap. 2. a partu Iliæ matris Romuli & Remi putat dicta Parilia. sic enim ait, Observatum deinceps, ne qua hostia Parilibus cæderetur, ut dies iste a sanguine purus esset; cujus significationem de partu Iliæ tractam volunt. Cic. 2. de Divin. 98. L. quidem Tarutius Firmanus, familiaris noster in primis Chaldaicis rationibus eruditus. Urbis etiam nostræ natalem diem repetebat ab iis Parilibus, quibus eam a Romulo conditam accepimus. V. PALES, & Fest. in eadem voce.

Festa Parilia. Ovid. 14. Met. 774. V. Meurs. de Puerp. cap. 1.

PARILICIUM, sive PARILITIUM, V. PALILITIUM, in PALES.

PARILIS, PARILITAS, PARIO, &c. V. PAR.

PĂRIO, pĕpĕri, partum vel părĭtum, [τίκτω, τίνω, λοχεύω, ἀποτίκτω] ĕre. Fetum edere. Proprie ad feminas pertinet. Plin. lib. 10. cap. 33. In Scythis avis magnitudine otidæ binos parit.

Liberos ea sese parit mulier. Cic. 4. Fam. 5.

Femina quum peperit, repletur lacte. Lucret. lib. 5. 812.

Marem parere. Ovid. 9. Met. 675.

Decies. V. DECEM.

Parere, aliquando de viris legitur. Cæcil. Hic vicinus noster peperisse se filium memorat. V. Non. 6. 94. conf. Drus. Quæst. Hebr. 3. 31.

Ad hanc te amentiam Natura peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. Cic. 1. in Catil. 23.

In pariundo. V. IN præp.

Celerius elephanti pariunt, Cunctationem immodicam, & quorundam nimis lenta molimina, his verbis licebit significare. Siquidem Plin. refert lib. 8. 10. pr. Elephantum decem annis gestare in utero vulgus putare. Hoc proverbio usus est Plin in præfatione historiæ mundi.

Parierint, pro Pepererint dixit Cato R. R. cap. 89 Gallinas teneras, quæ primum parierint, concludat. Alia exemplaria habent Parirent.

Parere ova dicuntur aves, pro Ponere, & quod Varro de R. R. lib. 3. cap. 9. Facere dicit. Plin. lib. 10. cap. 52. Plurima ova pariunt struthiocameli. Columel. lib. 8. cap. 14. de anseribus. Ineunt autem, non ut priores aves, de quibus diximus, insistentes humi: nam fere in flumine, aut piscinis id faciunt: singulæque ter anno pariunt, si prohibeantur fetus suos excludere. Pariunt autem singulis fetibus ova, primo quina, sequenti quaterna, novissimo quina: quem partum nonnulli permittunt ipsis matribus educare, quia reliquo tempore anni vacaturæ sunt a fetu. Minime autem concedendum est feminis extra septum parere: sed quum videbuntur sedem quærere, comprimendæ sunt atque tentandæ: nam si appropinquat partus, digito tanguntur ova, quæ sunt prima parte locorum genitalium.

Ovum parit gallina. Cic. 4. Acad. 57.

Terra parit fruges. Cic. 1. de Nat. Deor. 4.

Vermiculos pariunt ligna putrefacta. Lucret. lib. 2. 898.

Parere, gignere, proferre, Translate. Auctor ad Heren. lib. 4. 7. Alio tempore utentur ea facultate, non tum, quum parere ipsi & gignere, & proferre debent.

Parere & procreare, Educare atque confirmare. Cic. 2. de Orat. 356. Hæc ars tota dicendi, sive artis imago quædam est & similitudo, habet hanc vim, non ut totum aliquid, cujus in ingeniis nostris pars nulla sit, pariat & procreet: verum ut ea, quæ sunt orta jam in nobis & procreata, educet atque confirmet.

Ægritudinem alicui. Plaut. Trin. 2. 2. 35.

Curas nobis peperit injuria. Propert. lib. 1. 18. 23.

Causam vitæ. Plin. lib. 11. cap. 37.

Dissidium. Lucret. lib. 1. 221.

Dolorem. Cic. 1. de Finib. 49. Sed illas rejici, quia dolorem pariant; has optari, quia voluptatem.

Fastidium. Plin. lib. 12. cap. 17.

Lacrimas pepererc minoribus nostris. Lucret. lib. 5. 1196.

Malum hoc misero lingua peperit. Tibul. lib. 4. 13. 20.

Moram. Plaut. Truc. 2. 3. 13.

Somnum tibi peperi mero. Tibul. lib. 1. 6. 27.

Spinosiora multa pepererunt dialectici. Cic. in Orat. 114.

Verba parere, est Nova verba fingere. Cic. 3. de Fin. 14. Idque cum Græcis, tum magis nobis, quibus etiam verba parienda sunt, imponendaque nova novis rebus nomina.

Voluptatem, V. Dolorem.

Urbes peperit philosophia, & dissipatos homines in societatem vitæ convocavit: eos inter se primo domiciliis, deinde conjugiis, tum litterarum & vocum communione junxit. Cic. 5. Tusc. 5.

Parere, per translationem, pro Acquirere, sive comparare: quoniam quæ parimus & acquirimus, nova sunt, quemadmodum quæ concipiuntur; & construitur sicut Emo. Columel. lib. 9 cap. 1. Sequitur ut examina desideremus: ea porro vel ære parta, vel gratuita contingunt.

Parere, est Cum labore quærere; unde Pecunia parta, Cum labore quæsita, dicitur. Alexandrinus lib. 1. cap. 21. Dier. genial.

Beneficium solidum sibi. Ter. Eun. 5. 2. 32.

Dignitatem & salutem aliquibus suis laboribus parere. Cic. 4. in Catil. 1.

Fructum labore. Cic. pro Rosc. Amer. 35. An is, qui semper ita vixerit, ut quæstum nosset nullum, fructum autem eum solum, quem labore peperisset?

Gloriam. Cic. ad Brut. 15. Magna pestis erat depulsa per vos, magna Pop. Rom. macula deleta, vobis vero parta divina gloria.

Gratiam apud aliquem sibi. Liv. 34. 44.

Honores æternos laurus illi peperit. Hor. 4. Carm. 1. 16.

Laudem sibi. Cic. 2. Off. 47. Nam L. quidem Crassus, quum esset admodum adolescens, non aliunde mutuatus est, sed sibi ipse peperit maximam laudem ex illa accusatione nobili & gloriosa.

Letum sibi peperere manu. Virg. 6. Æn. 435.

Pacem. Cic. 10. Fam. 5. Victoria pax, non pactione parienda est.

Perfugium pedibus. Plaut. Cistel. 1. 3. 13. i. e. Aufugere.

Reditum ad suos ferro sibi parere. V. Segnis providentia, in PROVIDEO.

Salutem. Cæs. 1. Bell. Gall. 53.

Victoriam sibi. Liv. 30. 14.

PARIO, īre. per quartam conjugationem. Varr. lib. 4. de L. L. 10.

Ova parire solet genus pennis condecoratum:
Non animas.
ut ait Ennius. [Forte, Non animans.

Paribo. Pompon. apud Non. 10. 26. Si prægnans non es paribis nunquam. Nimirum quartæ conjugationis hoc verbum veteribus fuit, quod Vossius docet in Etym. & composita Aperio, Operio &c. arguunt.

PARIOR, ĕris. passivum. Cic. 2. Off. 51. Maxime autem & gloria paritur & gratia defensionibus. Sil. lib. 5. 169.

Nam cur hæc alia pariatur gloria dextra?

Cic. 2. de Offic. ubi de summa & perfecta gloria, Hæc autem, quibus rebus pariuntur a singulis, &c. Sed potius sequenda altera lectio Parantur. Wolf. tamen discrimen non ponit. H. St. Exstant 31. Sane præpositio adjecta facit, ut Stephano subscribam.

Voluptates pecunia pariuntur. Cic. 2. de Fin. 55.

Pax bello paritur. Nepos 15. 5. 4.

Immortalitas mihi parta est. Ter. Andr. 5. 5. 4.

— nam mihi immortalitas
Parta est, si nulla ægritudo huic gaudio intercesserit.

PARIENS, entis. Partic. [τίκτων] ut, Timidæ parientes. Ovid. 9. Met. 283. Idem ibid. 325.

PARITURUS, a, um. aliud Partic. [τεξόμενος] Ovid. 5. Met. 304.

— illa potentem
Lucinam novies, novies paritura vocavit. conf. ibid. 6. 187. & 8. 593. De anseribus Pallad. 1. 30.

PARIENDUS, a, um. Partic. Augustin. Serm. de tempore 67. Virginalem uterum, sine dispendio virginitatis, pariendus introivi.

PARTUS, a, um. aliud item Partic. [γεννηθεὶς, τεχθεὶς] In lucem editus. Genus partum veterino semine. Lucret. lib. 5. 863.
Alios Achilles Latio partus. V. ACHILLES.
Partam videtur accepisse Columella, pro Ea quæ peperit, lib. 7. cap. 4. Singuli agni binis nutricibus summittendi, nec quicquam subtrahi summissis expedit, quo saturior lactis agnus celeriter confirmetur, & parta nutrici consociata minus labores in educatione fetus sui.
Partus, [κτησάμενος] pro Acquisitus.
Labore magno, magnisque periculis parta quædam. Cic. 2. de Orat. 209.
Partum per nos, & Delatum divinitus, contraria. Cic. 2. de Orat. 202. Ut & ipsum quod erat hominis proprium, non partum per nos, sed divinitus ad nos delatum videretur.
Virtute non parta sed peccatis & vitiis quædam. Cic. 2. de Orat. 209.
Bonis honeste partis aliquem privare. Cic. pro Quint. 74.
Censua partus per vulnera. Ovid. 3. Amor. 8. 9.
Conjunx parta tibi. Virg. 2. Æn. 782.
Decora simul parta ac sperata unius horæ fortuna evertere potest. Liv. 30. 30.
Decus partum eloquio. Sil. lib. 3. 619.
Existimatio parta. Cic. pro Sulla 77.
Fama. Valer. 7. Argon. 291.
Gloria. Ovid. 12. Met. 293.
Honor. Virg. 5. Æn. 229.
Laus parta perennis. Sil. lib. 15. 392.
Libertas plurimo sudore & sanguine majorum parta nobis & tradita. Cic. 2. de Lege Agrar. 16.
Munera parta sunt meæ Veneri. Virg. 3. Ecl. 68.
Opes partæ. Tibul. lib. 2. 4. 40.
Opes partæ non casu, sed ingenio. Cic. 3. Tusc.
Pabula parta sine labore. Lucret. lib. 5. 867.
Pax parta duci. Lucan. lib. 10. 107.
Præda parta improbe. Cic. 1. de Fin. 51.
Quies parta vobis. Virg. 3. Æn. 495.
Regna parta per gladios. Ovid. 1. de Arte Am. 260.
Res partæ sanguine. Ovid. 1. Epist. 94.
Triumphus. Virg. 2. Æn. 578.
Victoria. Cic. 10. Att.
Ultio parta est. Senec. Med. 1. 5.
Male parta male dilabuntur. Cic. 2. Philip. 66. Sic Plaut. Pœn. 4. 2. 22. Male partum male disperit.
Reponere parta. Claud. de Bell. Get. 502.

PARTUS, us. m. [παῖδες, τοκὸς, ὠδῖνες, λοχεία] Ipse pariendi actus. Cic. 3. de Fin. 39. Idem hoc esse dicturi, bonam mortem & bonum partum meliorem longum esse, quam brevem. Propert. lib. 2. 3.

Non, non humani sunt partus talia dona.

Graviditas & partus. Cic. 2. de Nat. Deor. 119. Sol mundum omnem sua luce compleat, ab eoque luna illuminata graviditates & partus afferat, maturitatesque gignendi.
Mulæ. Cic. 2. de Divin. 49. Utrum igitur, cum concepit mula, an cum peperit, ostentum est? conceptio contra naturam fortasse, sed partus prope necessarius.
Æstivus partus. V. ÆSTAS.
Faciliores partus facit senectus anguium, adalligata lumbis. Plin. lib. 30. cap. 14.
Lubrici partus atque procidentes. Plin. lib. 32. cap. 1. E nostris quidam Latinis Remoram appellavere eum piscem. Mirumque, a Græcis alii lubricos partus atque procidentes contineri ad maturitatem, alligato eo, prodiderunt: alii sale adservatum, adalligatumque gravidis, partus solvere.
Maturus. Cels. lib. 7. cap. 29.
Nocturnus partus. Lucret. lib. 1. 478.
Numerosus. V. NUMEROSUS.
Procidentes partus, V. paulo ante, Lubrici partus.
Accelerata partus. Plin. lib. 28. cap. 4.
Nutrit axungia partus in abortum vergentes. Plin. lib. 28. cap. 9.
Remorans. Ovid. 16. Epist. 43.
Adest mulieri partus, h. e. Pariendi tempus. Cels. lib. 2. cap. 1.
Adhibetur Juno Lucina ad partus. V. ADHIBEO.
Adolescere in partum. V. ADOLESCO.
Aperire maturos partus. Hor. Carm. sæcul. 13.
Appropinquat partus. Cic. pro Cluent. 31. Quum esset gravida Auria fratris uxor, & jam appropinquare partus videretur, mulierem veneno interficit.
Continere partum. Plin. lib. 30. cap. 14. Inveniuntur & in gramine vermiculi, qui adalligati collo, continent partum. Ibid. Partus conceptos hystricum cinis potus continet: maturat caninum lac potum: evocat membrana e canum secundis, si terram non attigerit.
Custodit partus contra omnes abortuum insidias aetites lapis. Plin. lib. 30 cap. 14.
Dare partu, i. e. Parere. Lucret. lib. 2. 1150. & Virg. 1. Æn. 278.

Matre gravis, geminam partu dabit Ilia prolem.

Facere celeritatem partus. Plin. lib. 28. cap. 4.
Instat prope partus. V. INSTO.
Levabit te partu Lucina. Ovid. 9. Met. 697.
Peperit uno partu liberos viro, at sibi nepotes. Sen. Theb. 1.
Peperit Hecuba partu postremo Polydorum. Cic. 3. de Orat. 219. Ex poeta.
Præstare partus faciles. Plin. lib. 30. cap. 14.
Solvere partus gravidis. V. paulo ante, Lubrici partus.
Sustinere partum. Cels. lib. 2. cap. 10.
Tuetur partus matronarum Natio dea. Cic. 3. de Nat. Deor. 47.
Partus, Proles ipsa. Martial. lib. 1. 14.

Nec jacuit partus, sed matre cadente cucurrit.

Ancillæ partus, an in fructu habendus. Cic. 1. de Fin. 12.
Monstrosi hominum partus. Lucan. lib. 1. 562.
Multiformes. V. MULTUS.
Nobilis. Senec. Herc. fur. 6.
Semiferi partus. Claud. 1. in Eutrop. 1.
Suppositus. Sil. lib. 15. 468.
Abigere partum. V. ABIGO.
Diligunt suos partus feræ. Cic. 2. de Orat. 168.
Ditescere dulci partu. Lucret. lib. 4. 1246.
Edere partus perfectos, vel inchoatos. Plin. lib. 10. cap. 63.
Elidere partum. Cels. lib. 2. cap. 7.
Enixa gemellos. Ovid. 6. Met. 712.
Excidere partum mulieri mortuæ. V. EXCIDO.
Excluditur partus diebus ter novenis. Plin. lib. 10. cap. 59.
Ferre partum, In utero gestare. Plin. lib. 8. cap. 32.
Ferre partum ex aliqua, Tollere puerum ex aliqua. Senec. Herc. fur. 6
Maculare partus suos parricidio. V. MACULA.
Reddere per os partum. Plin. lib. 10. cap. 12.
Partus, de ovis. Columel. lib. 8. cap. 5. Fere autem quum primum partum consummaverint galline, incubare cupiant. Et cap. 11 de pavonibus, Primus est partus quinque fere ovorum: secundus quatuor: tertius aut trium aut duorum.
Partus arboris etiam dicitur. Plin. lib. 12. cap. 14. Autumno legitur [illegible] æstivo partu. De tura.
Densus uvarum. Plin. lib. 14. cap. 2.

PARTIO, ōnis. f. [λόχευσις] Idem, antique. Gell. lib. 10. cap. 2. [illegible] que finem esse dixit multijugæ hominum partionis. Idem 12. 1. Varro de R. R. cap. 9. de gallinis, Hæ enim ad partiones sunt apticres. Sic Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 11. Plaut. Truc. 1. 2. 92.

PARITŪRA, æ. f. [γέννησις] Idem quod Genitura & fetura. Varro lib. 2. de R. R. cap. 1. Demes, si vis, duas res de mulis, admissuram & parituram. Legitur & Parturam.

PARTITŪDO, inis. f. [τόκος] antiquum. Plaut. Aulul. 1. 1. 36.

Neque jam quo pacto celem herilis filiæ
Probrum, propinqua partitudo cui appetit. conf. Idem [illegible]

PARITŪDO, inis. f. Idem. Solin. cap. 4. Si corpusculum in [illegible] ratur, melior & color gravidis, & pronior paritudo uteri. [illegible] descriptoris est.

PARTOR, ōris. m. [ποριστικός] Qui peperit & acquisivit. Plaut. [illegible] 3. 2. 42.

Unde ante parta demus post partoribus. [Rectius [illegible], Pcsoribus.

PARTUĀLIS, e. Adj. Ad partum pertinens. ut, Partualis sanguinatio. Tertull. adv. Marc. 4. cap. 20.

PARTŪRIO, ivi, [ὠδίνω, λοχεύομαι] ire. In pariendo laborare. Ter. Adel. 3. 4. 42.

Juno Lucina fer opem: serva me obsecro. H. hem,
Numnam illa quæso parturit? Hor. de Arte Poet. 139.
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Ager almus parturit. Virg. 2. Georg. 330.
Arbos omnis nunc parturit. Virg. 3. Ecl. 56.
Larus parturit; antiquitus dicebatur in eos qui pollicerentur ingentia, nihil dignum promissis exhiberent. Aiunt enim Larum avicula [illegible] stupido ingenio, plumis ac pennis copiosis, corpore pusillo: [illegible] turit, vociferari. Hinc natum proverbium, Larus parturit, [illegible] magna præ se fert, pusilla præstiturus.
Parturire, per translationem dixit Cic. 2. Philip. 119. Utinam aliquando dolor Pop. Rom. pariat, quod jamdiu parturit.
Periculum conceptum Respub. parturit. Cic. pro Muren. 84.

PARTURIENS, entis. [ὠδίνουσα] Ipsa mulier quæ parturit. Plin. lib. 2 [illegible] cap. 21. de malva, Utique constat parturientes foliis substratis [illegible] solvi. Ovid. 3. Fast. 256.

Dicite, tu voto parturientis ades.

PARTURITIO, ōnis. f. Augustin. Confess. 8. 6. Idem Epist. 34.

PARTŪLA, æ. f. Dea quæ partum gubernat. Tertull. de Anima, cap. [illegible] V. G. L.

PARTŪMEIUS, a, um. Adj. Hor. Epod. 17. 49.

Tibi hospitale pectus & puræ manus,
Tuusque venter partumeius; & tuo
Cruore rubros obstetrix pannos lavit:
Ut cumque fortis exsilis puerpera. Turneb. Advers. 10. [illegible]

& Meio conflatum putat: quasi tam facile pariat, ut sine mictu [illegible] mejere potius, quam parturire, videatur. Alii simplex verbum [illegible] & τὸ meius, merum esse additamentum, seu terminationem [illegible] pria Pactumeius apud Paul. JCt. Leg. ult. D. de Hered. [illegible] Postumeius in Nicanoris versibus apud Suet. de Illustr. Gramm. [illegible]

Sævius Postumeius idem sed Marcus docebit. Ita etiam [illegible]

pellativis, Hordeius pro Hordeaceo, & Triticeius pro Triticeo [illegible] apud Plaut. Cas. 2. 8. 60. Item Impeteius in Gloss. Vet. pro eo quem [illegible] Græci appellant. Rob. Bentlejus tamen & Cuningh. maluerunt [illegible] mejus cum Scholiaste Cruquiano. q. V.

PARUM, V. PARUM.

PĂRIS, idis. m. [Πάρις] Priami filius, quem pater, quod patriæ [illegible] futurum esse præsenserat, exponi jussit, pastoresque educaverunt. Tempore procedente in aulam paternam receptus, apud Idam pulcherrimæ sententiam pro Venere contra Palladem & Junonem tulit: ex quo [illegible] perpetuo infestas sibi regnoque habuit. Venus autem ei nuptias Helenæ per raptum conciliavit, unde Trojæ bellum exortum secundum Homerum. Ex Œnone, Nympha Idæa, dum esset pastor, adamata, Idæum & Daphnidem dicitur suscepisse. Interfecit in bello Trojano Achillem & Antilochum: cum Ajace vero Oileo congressus, mutuis simul cum eo [illegible] vulneribus cecidit.
Paris nomen habet ἀπὸ τοῦ παρελθεῖν, hoc est a transeundo, nimirum [illegible] tatam mortem, quando expositus est. Et hoc est primum & proprium [illegible] nomen. Alexander enim cognominatus est ab opitulatione, ut [illegible] Ovid. in epistola ipsius ad Helenam, v. 357.

Pæne puer cæsis abducta armenta recepi
Hostibus, & causam nominis inde tuli. ab ἀλέξω auxilior, & ἀνὴρ vir. V. Cælium lib. 19. cap. 12.

Hecuba Ciſſei filia, ſe facem parere ſomnians vidit, & Parin creavit; qui cauſa fuit incendii. Virg. 10. Æn. 705.
— & face prægnans
Ciſſeis regina Parin creat. Face prægnans, ait Servius, quia antequam pareret, facem ſe peperiſſe vidit in ſomnis.
Culpatus Paris. Virg. 2. Æn. 602.
Dardanius. Virg. 2. Ecl. 61.
Parin, Accuſ. Ovid. 13. Met. 200.
— accuſoque Parin. Al. Parim.
Paridem, Accuſ. Virg. Æneid. lib. 5. (370.)
Solos qui Paridem ſolitos contendere contra. Alioqui mrum. H. St. Fol., & Paris, hiſtrio, libertus Domitiæ Neronis amitæ, cujus meminit Tacit. 13. Annal. 21. & Juven. 6. Sat. 87. conf. Suet. Ner. 54. Dom. 3. & 10.
PARĬSII, orum. m. pl. [Παρίσιοι] Populi inter Celtas, qui Senonenſi provinciæ attribuuntur, Senonibus, Belovacis, & Agendico oppido proximi, ac Meloduno oppido finitimi: Lutetiam habent oppidum, quam nunc Pariſienſem, epiſcopalem urbem, inhabitant, poſitam in inſula fluminis Sequanæ, quod perpetua palus influeret, & in regno Francorum eſſet. Horum meminit Cæſ. 6. Bell. Gall. 3. Ptolemæus lib. 2. cap. 8. Ad ortum vero & juxta Sequanam Pariſii: & civitas, Pariſiorum, Leucodecta. Ammian. 15. 11. Al. 27. de Matrona & Sequana fl. loquens, Poſt circumclauſum ambitu inſulari Pariſiorum caſtellum, Lutetia nomine, conſociatim meant. Vulgo *Paris*. conf. LUTETIA.
PARISIUS, a, um. Adj. Ammian 20. 4. Pariſii homines.
PARISĬACUS, a, um. Idem. Venant. Fortun. lib. 4. de vita Martini.
Inde Pariſiacam placide propembis ad arcem.
PARĬSON, i. n. [πάρισον] Prope æquatum; eſt Figura conſtans ſimilibus verbis. V. Mart. Capell. 5. p. 174.
PARISTHMIUM, i. & PARISTHMIA, orum. n. [παρίσθμιον] Tonſillæ ſunt ad linguæ radicem, numero quatuor, duæ conſpicuæ: duæ his proximæ, penitiores. Sic dictæ, quod Iſthmo figura reſpondeant. Galen. in Introduct. cap. Interiorum anatome.
PARITES, V. PAR.
PARITURA, V. PARIO.
PARIUM, i. n. [Πάριον] Civitas Aſiæ in regione Myſiæ, ex qua fuit Neoptolemus, cognomento Gloſſographus. Strab. lib. 10. & 11. Ptolemæo, Plinio, Propontidis in Helleſponto oppidum, a Mileſiis, Erythræis, Pariiſque conditum: juxta quod, teſte Plin. lib. 7. cap. 2. gentes ſunt, quæ Ophiogenes vocantur, ſerpentum ictus levare ſolitæ, & manu impoſita, venena extrahere corpori. Varro etiam nunc eſſe paucos ibi dicit, quorum ſalivæ contra ictus ſerpentum medeantur. In eodem oppido, teſte Plin. lib. 36. cap. 5. Cupido nudus fuit par Veneri Gnidiæ nobilitate & injuria. conf. 5. 32. Parion hodie vocatur *Pariſo*, ut ſcribit Olivar. in Melam lib. 1. cap. 19.
In Helleſponto, Collocat Stephanus, vocatumque ſic ait a Pario Iaſonis filio.
Infame Parium fragoſis vadis. Valer. 1. Argon. 612. Hinc
PARIĀNUS, a, um. Adj. [Παριανὸς] ut Parianus colias, ex Lacertorum piſcium genere minimus, de quo Plin. lib. 32. cap. 11.
PARIUS, i. m. Tarſenſis quidam, quem ſupra Dianæ ædem decubantem febris adeo vehemens corripuit, ut tandem oppreſſerit. De illo Hippocrates lib. 3. de morbis vulgaribus, ejuſque interpres Claud. Galen. Comment. lib. 3.
PARIUS, Adj. V. PAROS.
PARRA, ſcis. f. Avis. V. Theod. Priſc. de Diæta, cap. 7. al. Parus.
PARLAMENTUM, Seu PARLIAMENTUM, i. n. Senatus ſive Curia. Vox barbara a Gallico verbo *parler* quod eſt colloqui. [Niſi potius ex Italico *Parlare* & *Parlamento*, quod Colloquium denotat. V. Cang. Gloſſ.
PARMA, æ. f. [ἄρμα] Breve ſcutum quo pedites utebantur, quod e medio in omnes partes eſſet par, ut inquit Varro de L. L. 4. 24. pr. Virg. 9. Æn. 548.
Enſe levis nudo, parmaque inglorius alba. Hoc ſcutum Græci, auctore Plinio, vocant Peltam. Liv. 8. 7. Quem cuſpide parmaque innixum, attollentem ſe a gravi caſu Manlius ab jugulo, ita ut per coſtas ferrum emineret, terræ affixit. [Ubi tamen de Equite loquitur.
Cava parma. Ovid. 12. Met. 89.
Crudæ parmæ tegmina. Sil. lib. 5. 585.
Objectum parmæ dat læva. Lucret. lib. 4. 845.
Objecta proturbat pectora parma. Stat. 5. Theb. 662.
Removere parmam. Claud. 4. Conſ. Hon. 12.
Mucro tranſit parmam. Virg. 10. Æn. 817.
Parma tripedalis. Liv. 38. 21. V. Manut. Epiſt. part. 3. Epiſt. 6. & Lipſ. Mil. Rom. 3. 1. & 2. conf. Lex. Pitiſc.
PARMĀTUS, a, um. Adj. [ἀσπιδωτὸς] Parma tectus. Liv. 4. 39. pr. Dat ſignum Volſcis imperator, ut parmatis novæ cohorti hoſtium locus detur.
PARMŬLA, æ. f. dimin. [ἀσπίδιον] Hor. 2. Carm. 7. 10.
Tecum Philippos, & celerem fugam
Senſi, relicta non bene parmula.
Parmulis pugnare milites ſoliti ſunt, quarum uſum ſuſtulit C. Marius, datis in vicem earum Brutianis. Feſt. conf. Frontin. Strateg. 4. 7. 29.
PARMULARIUS, i. m. [μονόμαχος] Gladiator qui parmula utabatur. Quintil. lib. 2. cap. 11. Alius percontanti Theodoreus, an Apollodoreus eſſet, Ego, inquit, parmularius ſum. Ubi interpres, Parmularios dicitur parmarum, hoc eſt ſcutorum faber. Alii de Gladiatore explicant, q. d. Ego ſatis habeo parmula me tegere, ut Thraces Gladiatores. Sed parum liquere ſibi fatetur Burm. quidam legunt Parvularius.
Parmularii etiam Threces appellabantur. Feſtus, Threces gladiatores, a ſimilitudine parmularum Thraciarum. V. Lipſ. de Mil. Rom. 2. 8. & 24.
Parmularii etiam dicti ſunt qui Threcum armaturæ in ſpectaculis favebant, ut apparet ex Suet. Domit. cap. 10. n. 3. Ed. Pitiſc.
PARMA, [Πάρμα] Plin. lib. 3. cap. 1. Oppidum Galliæ Togatæ prope Ravennam. Ejus lana olim in pretio fuit. V. Martial. 5. 13. Et 14. 155. conf. Lex. Pitiſc.
Surripuit Parmam Antonius. Cic. 14. Philip. 9.
PARMENSIS, e. Adj. [Παρμήσιος] Incola & habitator urbis Parmæ. Cic. 14. Philipp. 9. Refugit animus. P. C. eaque reformidat dicere, quæ L. Antonius in Parmenſium liberis & conjugibus effecerit.
Optimos viros, honeſtiſſimoſque homines maxime cum auctoritate hujus ordinis Populique Rom. dignitate conjunctos Parmenſes crudeliſſime interfecit L. Antonius. Cic. 14. Philip. 9.
Parmenſis Caſſius cognominatur. Hor. 1. Epiſt. 4. 3.
PARMĀNE negat Latine dici Varr. de L. L. 7. 31.
PARMĔNIDES, is. m. [Παρμενίδης] Eleates, Anaxagoræ diſcipulus, ut Suidas: ut Diogenes Laertius, Xenophanis. Cujus meminit Plato, qui ejus nomine dialogum ſcripſit: vocavitque Parmenidem, ſive de Ideis. Hic carmine Phyſiologiam expreſſit, ſicut Empedocles & Heſiodus, duplicemque eam eſſe dixit: unam, quæ veritate conſtaret, alteram quæ opinione. conf. Cic. de Nat. Deor. 1. 11. Et 4. Acad. 5. & 23. &c.
PARMĔNIO, ōnis. m. [Παρμενίων] Unus fuit ex præcipuis amicis Alexandri Macedonis, qui eum in Aſiaticam expeditionem ſecuti ſunt, cujus & frequens eſt mentio apud Qu. Curt. lib. de Rebus geſtis Alexandri, ut 3. 6. & 7. 1. &c.
PARMENISCUS, Aſtrologus, quam ſapienter de Autumno ac vindemiis ſcripſerit, refert Plin. lib. 18. cap. 31.
PARMĔNO, ōnis. m. [Παρμένων] apud Comicos nomen ſervi, quaſi Deſes, a παρὰ & μένω, maneo.
PARMULA. PARMULARIUS, V. PARMA.
PARNACIDES, pl. f. Genus veſtium puellarum. Varro de Liberis educandis, Ut puellæ habeant potius in veſtitu chlamydas, encombomata, ac parnacidas, quam togas. Nonius 14. 38. Melius Arnacidas, ab ἀρνακὶς agnina pellis.
PARNĀSUS, vel, ut alii ſcribunt, PARNASSUS, i. m. [Παρνασσὸς] Mons in Phocide, ut ſcribunt Plinius, & Strabo lib. 9. & Herodotus, Melaque confirmant. Qui mons duos vertices habet: quorum unum Tithorea, alterum Hyampeum, Herodotus in Urania tradit: non autem Cithæronem & Heliconem, ut Servius putavit: ſeu, ut alii volunt, Cyrrham, aut Cyphin, ſeu Nyſam, quod Cithæron & Helicon in Bœotia montes disjuncti ſunt, ita ut Helicon procul ſit a Parnaſo, circiter quindecim paſſuum millia, Cithæron vero triginta. Eſt igitur Parnaſus, mons Phocidis, ſacer Baccho & Apollini. Ovid. 1. Met. 317.
Separat Aonios Actæis Phocis ab Arvis, &c.
Mons ibi verticibus petit arduus aſtra duobus
Nomine Parnaſus, ſuperatque cacumine nubes. Lucan. lib. 5. 71.
In hoc monte rupes vel majeſtatem numinis, vel ſitu ipſo horrorem viſentibus facit, undique fere præceps in formam theatri. Hic eſt Apollinis Delphici templum: hic fons Caſtalius, Muſis ſacer. Hic habitavere Pierides, natio Thracia: unde Pierius mons, & Pierides Muſæ. Sub Parnaſſo habitaverunt Hiantes populi. Hic fontes Atticam verſus Hippocrene & Aganippe.
De orthographia hujus nominis, V. Drakenb. ad Sil. 15. 312.
Ars umbroſa Parnaſi. Ovid. 1. Met. 467.
Cornua ſacri Parnaſi. Stat. 5. Theb. 532.
Juga Parnaſi. Virg. 10. Ecl. 11.
Summus vertex Parnaſi. Catul. Argon. 64. 390.
Biceps Parnaſus. Ovid. 2. Met. 221. & Perſ. 1. Sat. prol. v. 2.
Sacer. Stat. 5. Theb. 536.
PARNASIUS, vel PARNASSIUS, a, um. Adj. [Παρνάσιος] Virg. 6. Ecl. 29.
Nec tantum Phœbo gaudet Parnaſia rupes.
Laurus Parnaſia. Virg. 2. Georg. 18.
Templa Parnaſia. Ovid. 5. Met. 278.
PARNASSĒUS, a, um. Adj. [Παρνάσσειος] Idem. Avien. Phænom. Arat. v. 620.
Ut Parnaſſeo munus memorabile Phœbo.
PARNES, ēthis. m. [Πάρνης] Mons eſt Atticæ regionis, diciturque tam maſculino, quam feminino genere, ut probat Stephanus. Stat. 12. Theb. 620.
— Parneſque benignus Vitibus.
PARNI, ſunt Nomades, illi ſcilicet populi, qui Arſace viro Scytha duce Parthiam invaſerunt atque obtinuerunt, quum antea Ochum accolentes, Daiorum finibus miſerrimis clauderentur. Strabo lib. 11.
PARNŒTES, æ. m. [Παρνοίτης] Cognomen fuit additum Calliſtrato Athenienſium Reipublicæ principi. Is aliquando inſtituit, ut in judiciis & concionibus nummuli quidam diſtribuerentur. Quæ res tandem verſa eſt in proverbium, Reperit obolum Parnœtes, quod in eos non inſcite conveniet, qui novum aliquod excogitarunt præmium, quo illectent. V. Chiliad.
PARNUS, i. m. [Πάρνος] Nauta fuit pauperculus, qui ob amiſſam naviculam, cum obviis quibuſque litigabat. Hinc adagium, Parni ſcaphula: quod in eos conveniet, qui ob res minutulas multum movent litium & querelarum. Eraſm. ex Diogeniano.
PĂRO, [ἑτοιμάζω, εὐτρεπίζω, σκευάζω, τίθημι, ὁπλίζω, ἐφοπλίζω, πορσαίνω, πορσύνω] āre. a Pario deducitur. teſte Perotto: nam quæ paramus, quodammodo parere & proferre videmur. Ter. in prol. Phorm. v. 3.
Maledictis deterrere, ne ſcribat, parat.
Parare & ornare ſcutis & telis aliquos. Cic. pro Cæcin. 60. Armatos ſi Latine loqui volumus, quos appellare vere poſſumus? opinor eos, qui ſcutis teliſque parati, ornatique ſunt.
Conſtituere & parare aliquid alicui. Cic. 2. Fam. 3. Eſt tibi gravis adverſaria conſtituta, & parata, Incredibilis quædam exſpectatio.
Creare & parare. Lucret. lib. 4. 786.
Animos parare, dextraſque. Liv. 35. 35.
Bellum parare, inſtruere. Cæſ. 5. Bell. Gall. cap. 3.
Bella parantur mihi. Ovid. Rem. Amor. 2.
Blanditias alicui. Ovid. 2. Amor. 19. 17.
Excuſationem ad aliquem. Cic. 12. Att. 26. Itaque idipſum dubito, an excuſationem aliquam ad illum parem.
Exempla alicui. Juven. 9. Sat. 135. Hæc exempla para felicibus.
Exitium alteri. Cic. 1. Tuſc. 39.
— qui alteri exitium parat,
Eum ſcire oportet ſibi paratam peſtem, ut participet parem. Ex poeta.
Facinus triſte. Ovid. 6. Met. 623.
Fugam. Ter. Phorm. 1. 4. 14.
Quam hic fugam aut furtum parat? Cic. 7. Att. 25. Itaque fuga quæ parabatur, repreſſa eſt.
Fugam & ſocios. Virg. 1. Æn. 364.
Imber maximus paratur agricolis. Virg. 1. Georg. 429.
Inſidias. Ovid. 2. Faſt. 638.

Interitum alicui. Cic. 1. de Divin.
Invidiam alicui ex re familiari ipsius. Cic. in Sallust. 9. [An Parere?
Iras. Senec. Hippol. 10.
Iter in Macedoniam. Cæs. 3. Bell. Civil. 33.
Letum alicui. Lucret. lib. 6. 1227.
Manum militum parare, interficiendorum aliquorum causa. Cic. in Catil.
Medicina fero paratur, quum, &c. Ovid. Rem. Amor. 91.
Membra paravi pugnæ. Ovid. 9. Met. 34.
Motus magnos fata parant. Lucan. lib. 2. 68.
Necem alicui. Ovid. 1. de Arte Am. 73.
Orationem sibi parare. V. o a o.
Orationes adversus, vel in aliquem. Plaut. Pseud. 1. 5. 39.
Prælia dira. Lucan. lib. 3. 312.
Profectionem. Cæs. 1. Bell. Civil. 27.
Reditum parat sibi & sociis. Hor. 1. Epist. 2. 21.
Sacra parantur. Virg. 2. Æn. 132.
Se ad aliquid parare, Applicare & accommodare quod dicitur. Ter. Eun. 2. 2. 9. Cic. 1. Fam. 7. Huc te para, hæc cogites, ad hæc te exerceas.
Se parare ad dicendum. Cic. in Orat. 122. Quid jam sequitur, quod quidem artis sit, nisi ordiri orationem, in quo aut concilietur auditor, aut erigatur, aut paret se ad dicendum? Ovid. 6. Met. 613.
— in omne nefas ego me, germana, paravi. conf. Burm. ad Calpurn. Flacc. Decl. 25. p. 823.
Verba dulcia alicui. Ovid. 2. Amor. 19. 17.
Vim. Liv. Alios vim parantes occidit. l. 2. Qui vi tueri se nitebantur. Ovid. 2. Met. 576. Vim parat & sequitur.
Para ut. Ter. Phorm. 5. 8. 64.
Animo virili, præsentique ut sis, para.
Parant defendere telis. Virg. 2. Æn. 447.
Ire parat ad urbem. Virg. 1. Æn. 682.
Ire parant in nemus. Virg. 4. Æn. 118.
Parare, [illegible] Comparare, acquirere: ut, Parare divitias, amicos, &c.
Æra parare aliquid. Hor. 2. Serm. 3. 129.
Aliquando absolute ponitur eodem sensu. ut Catull. 10. 20.
Non possum octo homines parare rectos. V. ibi Muret.
Agros alicubi sibi parare. Cic. pro Flacco, 71.
Amicos parare. Cic. de Amicit. 55. Quid autem stultius, quam ut plurimum copiis, facultatibus, opibus possias, cetera parare quæ parantur, pecuniam, equos, famulos, vestem egregiam, vasa pretiosa: amicos non parare, optimam & pulcherrimam vitæ (ut ita dicam) supellectilem? Ter. Eun. 1. 2. 69.
Cupio aliquos parare amicos beneficio meo.
Amor paratus sæpe ludendo. Ovid. 3. de Arte Am. 368.
Ancillas parare. Hor. 2. Serm. 3. 215.
Animos vina parant. Ovid. 1. de Arte Am. 237.
Arma parare adversus aliquem. Ovid. 4. Fast. 700.
Aurum alicui. Hor. 2. Serm. 3. 215.
Campum ad certamen. Virg. 12. Æn. 116.
Casas, pelles, ignem. Lucret. lib. 5. 1009.
Classis hæc mihi paratur. Stat. 1. Achil. 31. al. Minatur.
Cœnam. Cic. 4. Att 8. pr. Multa me in epistola tua delectarunt: sed nihil magis quam patina Tyrotarichi: cœnam parare disculo. Sic, Convivium, Dapes, Prandium parare, infra. Sed hic emendati codd. Nam de raudusculo &c.
Connubia natis. Stat. 2. Achil. 134.
Convivia Virg. 1. Æn. 642.
Convivium instruere & parare. Cic. 6. Verr. 62.
Cursus. Virg. 4. Æn. 299.
Dapes. Virg. 6. Ecl. 79.
Dominum sibi. Lucan lib. 6. 262.
Exsequias. Ovid. 2. Fast. 816.
Formam. Ovid. 3. de Arte Am. 234.
Fortunas magnas, & copiam. h. e. Divitias. Liv. 24.
Gratiam alicujus. Tacit. 12. Ann. 4.
Homines parare, Emere. Catull. V. supra Ære parare.
Hortos aliquos. Cic. 12. Att. 19.
Hospitium. Propert. lib. 3. 23. 16.
Locus paratus epulis. Lucan. lib. 7. 792.
Locum ac sedem alicui. Cæs. 1. Bell. Gall. 31.
Necessitudines. Cæs. 8. Bell. Gall. 53.
Prandium parare. Plaut. Amph. 4. 4. 17.
Regna æterna magno parantur. Lucan. lib. 1. 35.
Sapientiam. Cic. 1. de Fin.
Solatia sibi. Ovid. Rem. Amor. 449.
Subsidium. Cic. 1. Att. 8. Ego omnes meas vindemiolas eo reservo, ut illud subsidium senectuti parem.
Tela. Ovid. 3. Met. 46.
Paratum est ita. Plaut. Pœn. 4. 2. 87.
Avidus parandi divitias. Ovid. 1. Trist. 2. 75.
Per ellipsin absolute ponitur. Virg. 2. Æn. 120.
— cui fata parent, quem poscat Apollo. Parent, subaud. Mortem.

PARANS, antis. Partic. [illegible] ut, Animi parantes infanda. Stat. 5. Silv. 2. 87.
Multa parans dicere. Virg. 4. Æn. 390.
Ille innare parans. Virg. 11. Æn. 549.

PARANDUS, a, um. aliud Partic. [illegible] ut,
Dona paranda. Ovid. ad Liv. 126.
Scelus parandum est magno animo. Senec. Med. 12.

PARĀTUS, a, um. [illegible] similiter Partic. Ter. Heaut. 4. 4. 15.
Quin est paratum argentum.
Vir in quovis loco paratus. Ter. Andr. 4. 3. 4. Donat. Paratum dixit ad omnes affectus, quicunque de proximo esse possunt.
Paratus & promptus, [illegible] Compar. Cic. 1. Verr. 41. Omne tempus, quod mihi ab amicorum negotiis datur, in his studiis, laboribusque consumam, quo paratior ad usum forensem promptiorque esse possim.
Ab omni re paratum esse. Cic. 12. Fam. 8. Nunc quum deûm benignitate ab omni re simus paratiores, non solum bene sperare de nobis homines, sed explorate judicare volumus.
Ab exercitu paratus. Cic. 8. Fam. 10. Ego quidem præcipuum metum, quod ad te attinebat, habui, qui scirem quam paratus ab exercitu esses, ne quod hic tumultus dignitati tuæ periculum afferret. Al. Imparatus.
Paratus & meditatus. Cic. 4. Verr. 17. Sed in Siciliam paratus ad prædam, meditatusque venire cupiebat.
Ad audiendum paratus. Cic. 2. de Fin. pr.
Ad dicendum paratissimus. Cic. 1. Verr. 44. Idem 1. de Orat 38. Præsidiis naturæ vel doctrinæ ad dicendum paratus.
Ad dolores ita paratus, ut &c. Cic. 1. de Fin. 49.
Ad eventum omnem paratus. Cic. 6. Fam. 21.
Ad omne facinus paratissimus homo. Cic. pro Milon. 25.
Ad judicium paratus & instructus venit. Cic. 2. Verr. 7.
Ad mentiendum. Cic. de Amicit. 98.
Ad omnia paratus. Cic. 11. Fam. 13. Exercitus nostros singulari concordia conjunctos, ad omnia pro vobis videatis paratos.
Ad permovendos animos instructos & paratus. Cic. in Orat. 20.
Ad periculum paratus animus. Cic. 1. Off. 63.
Ad bene de multis promerendum consuetudine beneficentiæ paratiores erunt & tanquam exercitatiores. Cic. 2. Off. 53.
Ad hæc, quæ timentur, propulsanda paratissimum. Cic. 5. Att. 7.
Ad seditionem paratus, ad vim promptus, expeditus ad cædem. Cic. 2. de Lege Agrar. 82.
Ad vim. Ovid. 11. Met. 240.
Contra fortunam. Cic. 5. Fam. 13.
Animis opibusque parati. Virg. 2. Æn. 799.
Paratus peditatu. Cic. 15. Att. 23. Ego hunc ita paratum video peditatu, equitatu, classibus, &c. Equitatu. 15. Fam. 1. Cum ellipsi præpos.
Paratior certamini. Quintil. lib. 8. cap. 3.
Paratissimus tuendæ civitatis. Cic. 2. de Legib. 66. Fuit hic vir, ut scitis, non solum eruditissimus, sed etiam civis e Repub. maxime, tuendæque civitatis paratissimus. Corrupta exemplaria legunt Peritissimus.
Paratus omnia perpeti. Cæs. 3. Bell. Civil. 9.
Animo paratus tueri provinciam. Cic. 10. Fam. 8.
Certare parati. Virg. 5. Æn. 108.
Acies paratæ ferro. Ovid. 3. Fast. 215.
Acies parata neci. Virg. 2. Æn. 334.
Agmen paratum secum habet. Virg. 5. Æn. 548.
Animus paratus bello & paci. Liv. 1.
Animo paratissimo sustinere. Cæs. 8. Bell. Gall. 42.
Auxilium propositum ac paratum iis fac tuum esse videatur. Q. Cic. de Petit. Consul. 16.
Celeritas in respondendo prompta & parata. Cic. de Clar. Orat. 154.
Consensu omnium parato, tota denique Italia ad contentionem expedita, &c. Cic. pro Sext. 36.
Epulæ paratæ regifico luxu. Virg. 6. Æn. 604. l. 2. Apparatæ.
Fortitudo est satis instructa, armata, parata per sese. Cic. 4. Tusc. 51.
Fructus parati. Plin. 2. Epist. 10.
Honores parati. Plin. 7. Epist. 24.
Hospitium nobis paratum. Lucan. lib. 9. 1038.
Loci parati & expediti multa commendatione ac meditatione. Cic. 2. de Orat. 118.
Leges paratæ. Sallust. Catil. 51. §. 40. l. 2. Comparatæ.
Mors parata. Lucan. lib. 8. 38.
Mortis paratæ instrumenta. Ovid. 10. Met. 285.
Oblivio mortuorum parata. Plin. 6. Epist. 10.
Naves paratissimæ. Cæs. 3. Bell. Gall. 14.
Provincia omnium civitatum consensu paratissima. Cic. 10. Fam. 8.
Somni erat sane paratissimi, nonnunquam etiam inter studia instantis. Vulgo Parcissimi. Plin. 3. Epist. 5.
Thalami parati. Virg. 7. Æn. 97.
Urbs parata. Virg. 4. Æn. 75.
Si ita natura paratum esset. Cic. 2. de Divin. p. 297. edit. Lamb. Sed puto legendum, Comparatum. H. St.
Paratior. Lucan. lib. 6. 93.
— cæloque paratior unda. Ovid. 5. Met. 603.
Et quia nuda fui, tum visa paratior illi. Compar. & Superlativi exempla V. supra plura.

PARĀTUM, i. n. [illegible] Ter. Eun. 3. 4. 4.
Præteriit tempus: quo in loco dictum est, parati nihil est.
Immo non est Substantivum, sed Adjectivum. Nam Parati nihil est, pro Nihil est paratum H. St. Neutrum, ut vocant, absolutum.
Prata antiqui Parata dixere, ut ait Plin. 28. 5.

PARĀTUS, ûs. m. [illegible] Ipse parandi actus. Quintil. lib. 10. cap. 1. Copiosus verborum sit paratus, i. e. Apparatus. Tacit. 6. Ann. 37.
Gazam, & paratus regios adjicit.
Funebris. Tacit. 13. Ann. 17. pr.
Graves paratus rerum. Stat. 2. Theb. 104. Idem 2. Achill. 265.
I, neque enim contra ausim revocare paratus.
Principalis paratus. Tacit. 2. Hist. 81. 6.
Opus impar vestris paratibus. Ovid. 3. de Pont. 4. 5.
Celebrare aliquid ingenti, & insolito paratu. Tacit. 2. Hist. 59.
Uti largis paratibus. Ovid. 16 Epist. 191.
Luxuries nunquam parvo contenta paratu. Lucan. 4. 374.
Induta Tyrios paratus. Ovid. 3. Fast. 627. i. e. Induta Tyrio vestitu.

PARATE, Adv. [illegible] Prompte & expedite. Plaut. Epid. 3. 2. 38.
Parate venire ad dicendum. Cic. de Clar. Orat. 241. Is tamen ad dicendum veniebat magis audacter, quam parate. Idem pro Rosc. Amer. Tamen diligentius, paratiusque venisses.
Paratius dimicare. Cic 1. Off 83. Dimicareque paratius de honore & gloria, quam de ceteris commodis.
Paratissime respondit, l. 2. Promptissime. Plin. 3. Epist. 9.

PARĀTIO, ônis. f. Idem, quod Paratus. Sallust Jugurth. cap. 34. Fuerit sane regni paratio plebi jura sua restituere. al. Reparatio. Afran. apud Non. 3. 173. Silentio opus est, nulla inest paratio. Adde Ulpian. Dig. lib. 30. t. 1. l. 19 §. 7.

PARATURA, æ. f. Idem. Tertull. de Pallio cap 3. & Spectac. cap. 4.

PARABILIS, e. Adj. [illegible] Quod in promptu est, & cito haberi potest.

potest. Cic. 1. de Fin. 45. Propterea quod ipsa natura divitias quibus contenta sit, & parabiles, & terminatas habet.
Cultus corporis parabilis. Curt. 3. 5. 2.
Res non magno parabiles. Sen. Epist. 5.
Venus parabilis & facilis. Hor. 1. Serm. 2. 119.
Victus parabilis. Curt. lib. 6. 2. 3.

PARARIUS, i. m. V. supra in PAR.

PARATARIUS, a, um. Adj. Facilis paratu. ut, Phaseoli paratarii. Apic. 8. 6. pr.

PARITO, [ἑτοιμάζω] āre. frequent. Plaut. Merc. 3. 4. 64.
Quid tu ais? quid, quom illuc, quo nunc ire paritas, veneris? Idem Pseud. 1. 5. 71.

PARO, vel PARON, ōnis. m. [πάρων] Naviculi genus, inquit Fest. ad cujus similitudinem, Myoparo dicitur, piraticum navigium. *Brigantinus* hodie aut *Galiot* vocatur, teste Budæo. Ciceronis apud Isidor. 19. 1. versus est.
Tanosa fluctigero tradit mandatque paroni. V. Barth. Adverf. 35. 7. & Turnab. Adverf. 3. 1.

PARUNCŬLUS, i. m. Idem. dimin. Cic. apud Isidor. ibid. Paruncolis ad litus ludit celetibus.

PĂRŌCHUS, i. m. [πάροχος] Parochi, Qui peregrinis salem & ligna præbebant, inquit Acron. De quibus Hor. 1. Serm. 5. 46.
— & parochi quæ debent ligna salemque. Quos Porphyrio Copiarios a Latinis vocatos esse tradit, qui salem & ligna iis præstabant, qui Reipublicæ causa peregre ibant. Sub nomine autem harum specierum omnia hospitibus necessaria intelligimus, ut idem Acron alibi sentire videtur, lib. 2. Serm. 8. 36. ubi Horatius Parochum pro Convivatore posuit,
— vertere pallor
Tum parochi faciam, nil sic metuentis, ut acres
Potores. Cic. in priore significatione usus est 13. Att. 2. Ariarathes Ariobarzanis filius Romam venit: vult, opinor, regnum aliquod emere a Cæsare. nam quomodo nunc est, pedem ubi ponat in suo, non habet: omnino eum Sestius noster parochis publicis occupavit. Sunt qui Parochias inde appellatas esse censeant, quibus singulis sacerdotes sui destinati sunt, ab exhibitione scilicet sanctifici crustuli, sacrosanctique panificii. Ego vero non Parochias primum, sed Parœcias appellatas esse censeo. Budæus. Rectius apud Cicer. alii legunt Parochiis publicis. i. e. Præbitionibus. Occupavit, h. e. Ante me cepit, ut ego eum frustra sim invitaturus. Et Sestius noster & domum jam & omnia ad victum necessaria de publico curavit. conf. Lex. Pitisc. [Immo Parochiis, a recto Parocha, παροχή. id est Præbitio, præstatio, ut in Glossis Gr. Lat. Sic Parochos, Præbitor Latine, qui postea Præbendarius.
Parochi, non solum sunt Qui præbenda magistratibus redemerunt, verum etiam Equi, qui cursus publici causa præbentur, quæ tamen significatio a superiori deducta videtur. Ita fit, ut in illa actionis, in hac perpessionis sensus insit. Theodoretus, μικρὸν δὲ καὶ αὐτοὺς διεξελθεῖν, οἱ μὲν τινες τῶν παρόχων ἵππων ἐπιβάντες ... τὸν Ἑλλήσποντον διέβησαν. Annotavit Turneb. [Nisi forte ἵππων legendum.
Parochus etiam vocatur Convivator qui cœnam præbet. Hor. 2. Serm. 8. 36.
Tum parochi faciem, nil sic timentis ut acres
Potores. V. Stuck. Ant. Conviv. 11. 7.

PAROCHA, æ. f. [παροχή] Parochi munus. Cic. 13. Att. 2. Præbendam vocat Cell. 15. 4. V. superiorem dict. & Lex. Pitisc.

PAROCULI, orum. m. a Paribus oculis dicuntur. Suet. in lib. de Clar. Rhet. cap. 5. de Sext. Clodio, Male oculatus & dicax paroculorum. [Immo divise legendum, Par oculorum In amicitia M. Antonii extrisse se ajebat.

PARODONTĬDES, um. [παρουλίδες] Tubercula circa gingivas. Cels. lib. 6. cap. 13.

PARŒCUS, i. m. [πάροικος] Parœci, sunt Accolæ: quare qui fanum aliquod accolunt, parœci dicti sunt, ejusdem scilicet fani consortes. Et Parœcia, Accolarum conventus & accolatus, sacraque vicinia; nam πάροικοι etiam οἱ ἀστυγείτονες dicuntur, id est vicini: legique ipse hoc verbum apud Græcos in ea significatione, nisi falsus sum opinione. Quod si Latine loqui magis placet, Latine scientibus Curiæ dici possunt: unde Curiones olim dicti: & πάροικοι, ipsi curiales. Budæus. conf. Voss. de Vit. Serm. 11. & 3. 32.

PARŒMIA, æ. f. [παροιμία] definitore Donato, est Proverbium rebus temporibusque accommodatum. Diomedes autem definit hanc in modum, Parœmia est, Proverbii vulgaris usurpatio, rebus temporibusque accommodata. V. Quintil. 8. 6.

PARŌLĒNE, est Brachii pars quædam, de qua Cæl. Rhodig. lib. 4. cap. 3. sic scribit; Brachii prominens summitas dicitur acromia, aut humeri caput: Item epomis, & acrocolia, apud Julium Pollucem: ubi articulus obfirmatur, Entyposis, vel humeri acetabulum, extrinsecus museosi, intus parolene. [Apud Polluc. lib. 2. cap. 4. παρωλένια n. pl. legitur, a recto sing. παρωλένιον.

PAROMŒON, i. n. [παρόμοιον] Figura, quoties est verborum in oratione aliqua similitudo. Ter. And. 1. 5. 7.
— mutavit id,
Quoniam me immutatum videt. Ubi Donatus, παρόμοιον, nam quoties verba sunt, παρόμοιον dicitur: quoties nomina, παρονομασία. Idem in sua editione secunda, Paromœon est quando ab eisdem litteris diversa nomina sumuntur: ut,
O Tite, tute Tati tibi tanta tyranne tulisti. conf. Diomed. 2. p. 441.

PAROMPHALON, est Concretio tofi in umbilico. Galenus in Fiolt. Medic.

PAROMOLOGĬA, æ. f. [παρομολογία] Schema est, quod fit quum aliquot res adversario concedimus; deinde aliquid inferimus quod aut majus sit quam superiora, aut etiam omnia, quæ posuimus, infirmet. ut Sume hoc ab judicibus nostra voluntate: neminem illi propiorem cognatum quam te fuisse, concedimus: officia tua nonnulla in illum exstitisse: stipendia vos una fecisse aliquandiu, nemo negat. Sed quid contra testamentum dicis, in quo scriptus hic est? Ex Hyperide est exemplum hoc. Rutil. Lup.

PARŌNŌMĂSIA, æ. f. [παρονομασία] Schema est, veluti quædam Denominatio: vel quoties aliud nomen efficitur ex alio. Ter. Andr. 1. 3. 13.
Nam inceptio est amentium, non amantium. Ubi Donatus, Amabant veteres de proximo similia dicere: ut Cic. 6. Verr. 27. Minus clarum putavit fore quod de armario, quam quod de sacrario esset ablatum. Et quidem si in verbis sunt, paromœon dicitur: in nominibus, paronomasia. V. Quintil. 9. 3. & supra PAROMŒON.

PĂRŌNŸCHIA, æ. f. [παρωνυχία] Abscessus circa radices unguium. Paronychia dicta a παρά, ad; ὄνυξ, unguis; quasi ad unguem. Latini Reduvias appellant. Plin. lib. 23. cap. 3. Gingivarum inflammationibus, paronychiis, sordidisque ulceribus excrescentibus. Plin. tamen genere neutro profert, ut lib. 24. cap. ultimo, Altero quod est aizoo simile, ad paronychia & pterygia unguium, & quum caro unguibus increvit, utuntur cum axungia. Idem lib. 28. cap. 8. Petron. cap. 31. Aliis insequentibus ad pedes, ac paronychia cum ingenti subtilitate tollentibus. [Omnino nihil aliud est Reduvia, quam Excrescentes circa ungues fissæ cutis squamulæ quædam, non sine dolore. In Gloss. Gr. Lat. παρωνυχία, Redubia. & Lat. Gr. Reduvia, παρωνυχίς. Suspicor tamen aliud esse Græcorum παρωνυχίαν, de qua Plin. loquitur. Verum nempe abscessum seu puris circa unguem generationem, Panaritium vulgo vocant. V. Fœsii Oeconom. Hippocr.
Paronychia, Herba ab effectu sic appellata: sanat enim paronychias. Dioscorides lib. 4. cap. 49. Galen. lib. 8. de Simplic. med. facultat.

PĂRŌNŸMIA, æ. f. [παρωνυμία] Denominatio derivative facta.

PARONYMON, i. n. [παρώνυμον] pl. Paronyma, Quæ ab alio quodam consimili trahuntur; ut equus eques. V. Diomed. p. 310. V PARONOMASIA.

PAROPAMISADÆ, [Παροπαμισάδαι] Populi Asiæ, qui (sicut refert Ptolemæus) ab Oriente parte Indiæ, ab Occasu Arabia terminantur, a Meridie Arachosia. Meminit horum & Plin. lib. 6. cap. 20. & 23. Etenim plerique ab Occidente non Indo amne determinant, sed adjiciunt quatuor satrapias, Gedrosos, Arachotas, Arios, & Paropamisadas.

PĂRŎPIS, [παροψίς] inter Instrumenta muliebria annumeratur Polluci lib. 10. cap. 28.

PĂROPSIS, idis. f. [παροψίς] Patinæ genus aliquantum concavæ, in qua obsonia ponuntur. Juven. 3. Sat. 142.
— quam multa magnaque paropsida cœnat. Græcum est, παροψίς, παροψίδος, a παρά & ὄψον, id est ad cibum. Est etiam Joris quoddam genus, vel obsonii vilis. Pollux auctor. Suet. in Galb. cap. 12. Et ordinario quidem dispensatori, breviarium rationum offerenti, paropsidem leguminis pro sedulitate ac diligentia porrexisse. Martial. lib. 11. 27. 5.
Cui portat gaudens ancilla paropside rubra
Alecem, sed quam protinus, illa voret. Paropsis, inquit Baysius, antiquis non solum pro Vili obsonio & jure & etiam maza, sed etiam pro Vase escario sumebatur. V. libellum de Vasculis. [Duplicem quidem hujus vocabuli significationem proponunt Græci Lexicographi. V. Henr. Steph. Thes. Gr. Polluc. lib. 6. f. 56. & lib. 10 f. 87. & quæ docti viri ad utrumque locum, & ad Phrynichum in eadem voce adnotarunt. Latini vero nusquam nisi pro Vase mensario posuerunt, & apud Martial. Rubra, Samia, fictilis intelligitur. V. paulo post not.
Paropsis malorum, Proverbiali figura apud Athenæum lib. 9. dixit Antiphanes, quod de Vehementer improbis, & omni facinorum genere contaminatis usurpare licebit. Ducta est metaphora a disco, in quo varia eduliorum genera apponi solebant, sed quæ voluptatem afferant, quo gratior est tropus deflectens in contrarium.
Parapsis scribi vult Heinsius ad Petron. cap. 34. p. 134. conf. Turneb. Adverf. 30. 27. vel Cujac. Observ. 10. 17. & Interpp. Polluc. d. l. Ita scriptum autem vocabulum, non alii de vase mensario intelligi potest, nisi μετωνυμικῶς continens pro contento ponatur. V. PARAPSIS suo loco.

PAROPTUS, a, um. Adj. [πάροπτος] Assatus. Apicius 6. 9. Pullus paroptus.

PĂROS, i. f. [Πάρος] Insula est una ex Cycladibus, quæ a Delo triginta quinque millibus distat, ex qua Parius lapis candidissimus, e quo multa signa fiebant. Hanc primo Plateam, postea Minoidem vocitarunt. In ea est oppidum etiam Parus vocatum. Virg. 3. Æn. 126.
— niveamque Paron. A candore marmoris.
Marmorea Paros. Ovid. 7. Met. 466.

PARII, orum. Habitatores hujus insulæ. Nepos 1. 7. 4.

PARIUS, a, um. Adj. [Πάριος] ut, Parius lapis. Plin. 36. 17. & 18. & 22. i. e. Parium marmor, Candidum, quod omnium optimum erat. Virg. 1. Æn. 597. Idem 3. Georg. 34.
Stabunt & Parii lapides, spirantia signa. Ubi Serv. In templo Cæsaris majorum statuas ejus dicit se esse positurum, quas commendat & a pretioso marmore, & ab arte.
Marmor Parium. Hor. 1. Carm. 19. 6. conf. Petron. cap. 126.
Juga Paria. Ovid. 1. Amor. 7. 52.

PARŌTIS, idis. f. [παρωτίς] Apostema est circa aurem. Plin. lib. 20. cap. 1. Parotidas, & panos sanat. Græci παρά, ad; & ὦτα, aures dicunt. conf. Cels. 5. 18. 18. & Macer. 1. 30.

PAROXYSMUS, i. m. [παροξυσμός] Stimulatio, concitatio, exacerbatio, παροξύνειν enim est incitare. Hoc nomine Græci medici appellant Accessum febris, hoc est exasperationem, quæ statis temporibus fieri consuevit, de quo multa Galen.

PARRA, æ. f. Genus avis inauspicatæ. Hor. 3. Carm. 27. 1.
Impios parræ recinentis omen
Ducat. Sic Prudent. Symmach. 2. 570.
Cur Cremeræ exempla cornice vel oscine parra
Nemo deûm monuit perituros Marte sinistro
Ter centum Fabios? Hoc est superstitiosa veterum opinione, ut in oscinibus augurii sit ideo infausti, quod ejus avis sint injucundissimi cantus. Ejus autem insuavitatem & prope diritatem satis indicant versus iste Paulini ad Auson. epist. 2. v. 36.
Si confers fulicas cygnis, & aëdona parræ. Turneb. Adverf. 9. 29.
Parra secunda auspicia, non canto, sed loco facit. Plaut. Asin. 2. 1. 13.
Picus & cornix est ab læva, corvus, parra ab dextra,
Consuadent.

PARRHASIA, [Παρρασία] Regio in Peloponneso, dicta Arcadia, Lycaonis patria. Unde Parrhasius mos, Virgil. 8. Æn. 344.
Parrhasio dictum Panos de more Lycæi. In ea mons est Lycæus, in quo bicornis Fauni templum fuerat, a quo Lycæa ludicra illi sacrata, nobis Lupercalia dicta. Unde Ovid. lib. 2. Fast. 423.
Quid vetat Arcadio dictos a monte Lupercos?
Faunus in Arcadia templa Lycæus habet.

PARRHASIUS, a, um. Adj. [Παρράσιος] ut, Antra Parrhasia. Stat. 11. Theb. 178.
Axis Parrhasius, A sidera Ursæ Parrhasidos. Sen. OEth. 1281.

Digitized by Google

Coloni Parrhasii. Claud. de Bell. Get. 191.
Dea Parrhasia, Carmenta. Ovid. 1. Fast. 618.
More Parrhasio, i. e. Arcadico. Virg. 8. Æn. 344.
Nives Parrhasiæ. Ovid. 2. Fast. 278.

Parrhăsis, Idis. f. [Παῤῥασίς] patronym. Sic dicitur Callisto. Ovid. 2. Met. 460. Parrhasis erubuit.
Parrhasis Helice. Lucan. 2. 237.
Stellæ Parrhasides. Ovid. 4. Fast. 577.
Ursa Parrhasis. Ovid. 18. Epist. 152.

Parrhasiastes, ob immodicam procacitatem dictus est Demochares: sicut ob morum ferocitatem Demosthenem Argen serpentis nomine vocitarunt. Alex. ab Alex. lib. 2. cap. 11. Al. Parrhesiastes, παῤῥησιαστής. V. Senec. de Ira 3. 23.

Parrhasius, Nomen viri, V. paxasius.

Parricida, & Parricidium. V. paricida, & paricidium.

Pars, partis. f. [μέρος, μοῖρα, διαμερισμός] Portio. Partes autem dicuntur in quas dividitur totum. Quidam Partem a Pari dictam existimant: quod partes simul junctæ, pares, hoc est æquales sint toti. Alii a Pario, sive Partu: quod pars a toto deducta, & quasi parta sit. Alii a Parum: quod pars, parum quiddam sit respectu totius. Ter. in prol. Adelph. 23.

> Senes qui primi venient, hi partem aperient,
> In agendo partem ostendent. Idem Heaut. 4. 5. 50.
> Omnes te in lauta, & bene acta parte putant. Al. Aucta. Aucta re legit Bentl. q. V.

Omnes omnium gentium partes tribus triumphis devinxit. Cic. in Pison 29. De Pompejo.
Mundi partes. Lucret. lib. 5. 478.
Philosophiæ pars. Cic. 1. Acad. 45. Carneades nullius philosophiæ partis ignarus. h. e. Omnem totius philosophiæ cognitionem habens.
Sensus partem si ullam habes, hæc te lacerat, hæc cruentat oratio. Cic. 2. Philip. 86.
Spectatorum pars, Hominum pars: pro Incerto quodam numero. Plaut, Truc. 1. 2. 12. Idem Trin. 1. 1. 12.
Terrarum pars. Plin. lib. 13. cap. 4.
Vitæ partes. Cic. pro Font. 30. In omnibus vitæ partibus moderatum ac temperantem, plenum pudoris, plenum officii, plenum religionis, videtis positum in vestra fide ac potestate.
Æqua pars amoris. Ter. Eun. 1. 2. 12.
Centesima. V. centum.
Coæqua. V. coæquus.
Confirmans. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Exigua pars mortis. Virg. 10. Æn. 128.
Exigua pars temporis. Lucret. lib. 3. 400.
Exiguissima pars restat de turba fratrum. Ovid. 14. Epist. 115.
Immensa. Senec. Hippol. 10.
Incultæ partes mundi. V. incolo.
Magna pars Arabiæ. V. magnus.
Melior pars diei. V. Melior in bonus.
Perexigua. V. perexiguus.
Quarta pars diei præterita. Hor. 1. Serm. 9. 35.
Ultima pars vitæ. Virg. 4. Ecl. 53.
Ultima pars lucis mensæ est data. Ovid. 7. Met. 662.
Addere partes illæsas vitiatis. V. addo.
Adimere partem, & Dare partem, contraria. Cic. 7. Verr. 84. Quibus illi urbis suæ partem ademerunt, iis tu nostri imperii partem dedisti.
Rerum pars altera adempta est. Virg. 9. Æn. 131.
Amplectitur plures partes genus. Cic. 1. de Invent. 32.
Conducere partes in unum. Lucret. lib. 1. 398.
Constituere partes. Quintil. lib. 3. cap. 9.
Constituere partes causæ singulas in suis digitis. V. constituo.
Contexere partes. Quintil. in procem. lib. 4.
Desertam partem oratoriæ artis occupaverunt. Quintil. in procem. lib. 1. p. 9. Burm.
Dilata pars laborum. Ovid. 3. Met. 174.
Dispergi ad minutas partes. Lucret. lib. 4. 893.
Distribuere partibus aliqua. Cic. 1. de Orat. 109. Hæc ab hominibus callidis & peritis animadversa ac notata, verbis designata, generibus illustrata, partibus distributa sunt.
Facere partes. Cic. 2. de Orat. 366. Quis Antonio permisit, inquit, ut & partes faceret, & utram vellet, prior ipse sumeret? h. e. In partes divideret disputationem.
Ingredi partem. Quintil. lib. 4. cap. 3.
Occupare partem. Quintil. in procem. lib. 1. V. supra Desertam partem &c.
Relinquere idoneam aliquam partem. Auctor ad Herenn. lib. 2. 33. Hoc quoque vitandum est in expositione, ne quando, quum omnia collegisse videamur, aliquam idoneam partem reliquerimus.
Requiescere nullam partem noctis. Cic. pro Rosc. Amer. 97.
Revulsa pars a monte. Ovid. 13. Met. 882.
Sumere partem Falerni. Hor. 1. Carm. 27. 10.
Vocari in partem curarum. Tacit. 1. Ann. 11.
Pars, triplicatum. Martial. 8. 47.

> Pars maxillarum tonsa est tibi, pars tibi rasa est,
> Pars vulsa est: unum quis putet esse caput? Duplicatum V. a pr.

Pars magna, quod & Bona pars dicitur: h. e. Multi. Plaut. Mostel. 1. 2. 34. Magna pars moram hanc sibi induxerunt, donec, &c.
Magna pars vestrûm. Ter. in prol. Heaut. 9.
Morbi magnam deponere partem. Hor. 1. Epist. 1. 35.
Magnam partem habere in re aliqua. Virg. 6. Æn. 31.
Magnam, Majorem, vel Maximam partem, pro Magna &c. ex parte. Cæs. 4. Bell. Gall. 1. de Suevis, Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt. Lucret. lib. 3. 64.

> — hæc vulnera vitæ
> Non minimam partem mortis formidine aluntur. Cic. in Orat. 189. Senarios vero, & Hipponacteos effugere vix possumus: magnam enim partem ex iambis nostra constat oratio.

Magna quorum pars fui. Virg. 2. Æn. 6.
Pars major. Cic. 1. Off. 118. Alii multitudinis judicio feruntur, quæque majori parti pulcherrima videntur, ea maxime exoptant.
Majorem partem ævi conterere somno. Lucret. lib. 3. 1060.

Diei majorem partem alicubi sedere. Cic. 6. Verr. 54.
Vigilare majorem partem noctis. Cic. 1. de Divin. 59.
Majorem partem populi suffragiis privavit. Cic. 2. de Lege Agrar. 17.
Maxima pars hominum. Hor. 2. Serm. 3. 6.
Multa pars mei. Hor. 3. Carm. 30. 6.
Pars multa, pro Plerique. Hor. 2. Serm. 7. 7.
Bona pars, Magna. Hor. de Arte Poet. 297.
Bona pars hominum. Hor. 1. Serm. 1. 61.
Bonam partem sermonis in aliquam diem differe. Cic. 2. de Orat.
Ex magna parte, pro Plerumque. Plin. lib. 8. cap. 54. de simiis.
Ex magna parte. Quintil. lib. 10. cap. 1. Ex magna parte Ciceronem, quantus est fecit.
Assentiri alicui magna ex parte. Cic. 7. Att. 3.
Omnino aut magna ex parte liberari. Cic. 1. Tusc. 1.
Multo maxima ex parte liberæ religione domus. Cic. de Arusp. Resp. 11.
Maxima parte. V. magnus.
Parte, ablativus: pro Partim. Plaut. Rud. 1. 3. 10.

> Sed id si parte curavi, ut caverem:
> Tum hoc mihi indecore, inique, immodeste
> Datis dii. Emendati codd. habent, Sed id si parate curavi.

Dimidia parte. Suet. Jul. 41. 2. & 5. Idem Domit. 7. 6.
Parte, geminatum. Plin. lib. 37. cap. 11. Melichloron est geminus: parte flavus, parte melleus. conf. a pr.
Parti, ablativus, quo sæpe utitur Lucret. ut lib. 3. 577.

> Ut sensus alios in parti quemque sua scit
> Dissolvi, &c. De anima. i. n. In parte. Lambin.

Duabus partibus amplius. Cic. 5. Verr. 49. Quid si duabus partibus doceo te amplius frumenti abstulisse, quam Populo Rom. misisse? i. e. Duas tertias abstulisse.
Partibus, pro In partibus. Paterc. 2. 38. 1. Ut quæ facilius, quam partibus, simul universa conspici possint. Idem 2. 38. 4. Inde varie possessa & sæpe amissa partibus, ductu Augusti facta stipendiaria. De Hispania. [i. e. Per partes.
Partibus, & paulatim. Columel. lib. 2. cap. 3. Non multum, nec universum cibum, sed partibus & paulatim præbere convenit.
Multis partibus major. V. multus.
Multis partibus plures, i. e. Multo plures. Cic. 1. Fam. 2. Perspiciebant enim in Hortensii sententiam multis partibus plures ituros. Idem 8. Fam. 9. Turpe tibi erit Patiscum Curioni decem pantheras misisse, te non multis partibus plures: i. e. Multo plures. Sic Cæs. Quoniam numero multis partibus esset inferior. i. e. Multo inferior. Et Cic. 3. de Finib. 36. Quis est enim, aut quis unquam fuit, aut avaritia tam ardenti, aut tam effrenatis cupiditatibus, ut eandem illam rem, quam adipisci scelere quovis velit, non multis partibus malit ad sese, etiam omni impunitate proposita, sine facinore, quam illo modo pervenire? i. e. Multo malit. Paol. Manutius.
Ne minima quidem parte. V. Minor, in parvus.
Plus justa parte. Virg. 1. Georg. 35.
Plus media parte. Ovid. 3. Met. 43.
Prope pars, i. e. Bona vel major pars. Cic. pro Muren. 42. Sullana gratificatio reprehensa, multi viri fortes, & prope pars civitatis offensa est.
Ex parte. Quintil. lib. 6. cap. 4. Pisces ex parte adusti & versati. V. supra.
Dimidia ex parte sacerdotes non habebit Romanus populus. Cic. pro Domo, 38.
Gaudere ex parte. Cic. 3. Q. frat. 1. Quod tibi mea permissio mansionis tuæ grata est, id ego summo meo dolore & desiderio, tamen ex parte gaudeo.
Ex altera parte. Cic. 3. Verr. 76. Grandis natu parens adductus ad supplicium, ex altera parte filius.
In parte, pro Partim. Quintil. lib. 3. cap. 7. Patronorum in parte expeditior, in parte difficilior interrogatio est.
In hac parte, In parte causæ, vel laboris. V. in præp.
In partem, & In partem dimidiam. V. in præp.
In utramque partem magna est vis in fortuna vel ad secundas res, vel ad adversas. Cic. 2. Off. 19.
Neutram in partem sine hominum opibus & studiis hæc effici possunt. Cic. 2. Off. 19.
Nullam in partem. V. nullus.
Nullam in partem tua interest. Cic. 13. Fam. 1. Sed id quod mea intelliges, tua nullam in partem interesse; ita mihi des, &c.
In omnibus partibus argumentationes adversariorum tentare. Auctor ad Herenn. lib. 2.
In partem aliquos vocare. Cic. pro Cæcin. 12. M. Fulcinius adolescens mortuus est: hæredem P. Cæsennium fecit: uxori grande pondus argenti, matrique partem bonorum majorem legavit. Itaque in partem mulieres vocatæ sunt.
In hac parte, vide an Cic. utatur. In hoc sumus sapientes, quod &c. Cic. Exponitur, In hac parte. Vide in. Plin. Quantum in hac parte multo nocentiores, quam feræ, sumus? V. in. H. St. Ex lib. 10. cap. 63. H. N. Puto delendum Multo.
Pars de. Ter. Heaut. 4. 1. 35.

> Si moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.

Pars, in corpore. Cels. lib. 2. cap. 11. Usus autem cucurbitulæ præcipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est.
Evocatur inflammatio in eas partes, quæ conjunctæ sunt. Cels. lib. 7. cap. 7. de Ægil.
Mutilata partibus trunca membra. Ovid. in Ibin, 547.
Genitales partes corporis. Lucret. lib. 4. 1038.
Obscænæ partes. Ovid. 2. de Arte Am. 584.
Tegendas partes velare. Ovid. 3. Met. 479.
Pro parte, Pro viribus. Ovid. 4. Fast. 301. V. Pars pro Officio infra.
Pro virili parte. Sallust. de Republ. ordin. extr. A me quidem pro virili parte dictum & adjutum fuerit.
Pro sua quisque parte, i. e. Pro virili. Cic. 15. Fam. 15. Versor totum in gemitu Italiæ, & in Urbis miserrimis querelis, quibus aliquid opis fortasse ego pro mea, tu pro tua, pro sua quisque parte ferre potuisset, si auctor adfuisset. Idem 6. Verr. 81. Præcipue quod in his artibus pro mea parte versor, quarum ille princeps fuit.
Pro sua parte ut ita fieret adjuvare. Cic. 3. Fam. 10.

Pars,

Pars, pro Initio eleganter sumitur. Cels. 4. 14. Parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Sic Virg. 7. Æn. 266.
Pars mihi pacis erit. Et Cic. 11. Philip. 3. Mors in beneficii partem numeretur. Budæus.
Pars cum verbo plurali distributioni inservit, & significat Aliqui vel alii. Tacit. 5. Hist. 11. 3. Poscebant pericula pars virtute, multi ferocia. Ibid. 4. 23. 5. Alii præliabantur, pars intus occulti muros subruebant. conf. Idem 1. Ann. 24. 2. Et 3. 1. 3. Virg. 1. Æn. 216.
Pars in frusta secant &c. Litore ahena locant alii. conf. ALIUS.
Pars, pro Partim. Suet. Vesp. cap. 8. Milites, pars victoriæ fiducia, pars ignominiæ dolore, ad omnem lætitiam audaciamque processerant. Budæus. Plura supra exempla V. Potest tamen & Alii exponi.
Virgo comitum pars una mearum. Ovid. 2. Met. 426.
Pars, pro Uxore. Plaut. Men. 3. 2. 14.
Satur nunc loquitur de me, & de parti mea. [Immo Parte prandii.
Est aliqua mea pars virilis, quod ejus civitatis sum, quam ille amplam, &c. Cic. 6. Verr. 81.
In parte aliqua hærere apud aliquem. Ter. Eun. 5. 9. 25.
Dignitatis & libertatis partem nullam in posterum sibi relinquere. Cic. 1. Fam. 9.
Pars, Latus, regio, de loco. ut Aversa pars. V. AVERTO.
Inferior. Lucret. lib. 5. 289.
Intima parte urbis. V. INTRA.
Læva. Ovid. 8. Met. 220.
Sinistra in parte murorum. Virg. 9. Æn. 468.
Findit in ambas partes se via. Virg. 6. Æn. 540.
Immissi ignes diversis partibus. Virg. 12. Æn. 521.
A parte omni timetur. Ovid. 10. Met. 374.
Ab aliqua parte argumentationes adversariorum labefactare. Auctor ad Heren. lib. 2.
Ab Orientis partibus virtutis tuæ lumen, ut eluceat opto. Cic. 12. Fam. 5.
A meridianis partibus. Plin. lib. 7. cap. 50. ad finem, Qua in re observatum, a meridianis partibus ad occasum solis pestilentiam semper ire.
Vetent hoc alicubi venti: ut in Africa, & in Narbonensis provinciæ partibus. Plin. lib. 14. cap. 1.
De parte sinistra. V. OR.
Fulminat de parte Boreæ. Virg. 1. Georg. 370.
Tenuit partes illas, pro Per illam regionem iter habuit. Cic. 3. Att. 2. Intelligam ex eo loco si iter haberem, posse me Brundusium referre: sine te autem non esse nobis illas partes tenendas propter Antonium.
Celeberrimæ & maximæ partes urbis, pro Maxima parte habitantium. Cic. pro Domo, 146. Urbis celeberrimæ & maximæ partes adversum illud non monumentum, sed vulnus patriæ, contuentur.
Celeberrima pars Romæ. Stat. 1. Silv. 2. 232.
Hinc, & parte alia. Virg. 8. Æn. 683.
Hinc Augustus agens Italos in prælia Cæsar. Et paulo post,
Parte alia ventis, & dis Agrippa secundis
Arduus, agmen agens.
Ex altera parte graviter, ex altera acute extrema sonant. Cic. in Somn. Scip. 11. De motu cæli.
Ex utraque parte subniti alicui rei. Cic. in Somn. Scip. 15. E quibus duos maxime inter se diversos, & cæli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos, obriguisse pruina vides. De cingulis cæli.
Ex omni parte diligentissime aliquid considerare. Cic. 2. de Divin. 32.
Ostendit se ex omnibus partibus amor tuus in his litteris. Cic. 5. Fam. 15.
Ire aliam in partem. Lucret. lib. 4. 448.
Abundare in omnem partem. V. ABUNDO.
In utramque partem. V. IN præp.
Neutram in partem. V. NEUTER.
In eam partem moveri. Cic. 4. in Catil. 3. Moveor his rebus omnibus, sed in eam partem, ut salvi sint vobiscum omnes.
Peccare in eam partem, quæ cautior est. Cic. pro Rosc. Amer. 56.
Facere verba in aliquam partem. Cic. 8. Att. Quod plura in eam partem verba fecerim, potest fieri, quod fit in multis quæstionibus, ut res verbosior hæc fuerit, illa verior.
Distrahuntur in contrarias partes impotentium cupiditates. Cic. 5. Tusc. 60.
In contrarias partes omnium rerum facultas ex iisdem locis suppeditatur. Cic. 2. de Orat. 215.
In contrarias partes fluxerunt flumina. Cic. 1. de Divin. 78.
Varias in partes rapere animum. Virg. 4. Æn. 286.
In omnes partes versabat animum. Virg. 4. Æn. 630.
In omnes partes: pro Omnibus modis. Cic. 11. Att. Brundusii jacere, in omnes partes est molestum.
In omnes partes usus vitæ præceptis confirmari potest. Cic. 1. Off. 7.
In omnes partes aliquem defendere. Cic. 5. Fam. 10.
In omnes partes multos fallere. Cic. pro Sext. 51.
In omnes partes aliquid valere. Cic. 4. Fam. 10. Sed, quum leviora non multo essent quæ audirentur, quam quæ viderentur: suspicarer autem multum interesse rei familiaris tuæ, te quamprimum venire, idque in omnes partes valeret: putavi ea de re te esse admonendum.
In optimam partem accipere, i. e. Boni consulere, & bene interpretari. Cic. 10. Att. 3. Cæsar mihi ignoscit per litteras, quod non venerim: seseque in optimam partem id accipere dicit.
Cognosci in partem optimam. V. COGNOSCO.
Pejorem in partem versa & mutata sunt omnia. Cic. pro Rosc. Amer.
Pejorem in partem liquitur ætas. Lucret. lib. 2. 1131.
Mitiorem in partem interpretari. V. MITIS.
In deteriores partes retro cedere. Lucret. lib. 2. 507.
Pertinet etiam hoc vocabulum ad mensas. Nam quæ de cibis apponebantur convivis, vel ea cœna ad amicos mittebantur, vocabantur Partes. Suet. Calig. cap. 18. Qua epulanti equiti Romano, contra se hilarius avidiusque vescenti, partes suas misit. Idem Domit. cap. 11. Securum hilaremque dimisit, partibus etiam de cœna dignatus est.
Hujus vocabuli vis interdum in aliis latet. ut, Summas amphoras operit auro & argento. Nepos 23. 9. 3. i. e. Summas amphorarum partes. Reliquum oppidum relinquunt. Idem 2. 2. 8. i. e. Reliquam oppidi partem. Quis est quem video in ultima platea? Ter. Phorm. 1. 4. 38. i. e. In ultima parte plateæ.

Partes in Dialogo dicuntur personæ loquentis in Comœdia Actoris. Terent. in prol. Phorm. 28.
Quia primas partes qui aget, is erit Phormio. Cic. 13. Att. 19. de tribus de Oratore libris suis, Puero me hic sermo inducitur, ut nullæ esse possent partes meæ.
Primarum, secundarum, tertiarum, partium actores in scæna. Cic. 1. Verr. 48. Ut in actoribus Græcis fieri videmus, sæpe illum, qui est secundarum aut tertiarum partium, quum possit aliquanto clarius dicere, quam ipse primarum, multum summittere, ut ille princeps quam maxime excellat. ubi Pedianus, Comœdia, inquit, quinque actus habet, hoc est quinquies ducitur in scænam. Est ergo persona primarum partium, quæ sæpius actu regreditur; secundarum & tertiarum, quæ minus minusque procedunt. Terentius in Phormione,
Quia primas partes qui aget is erit Phormio. Hæc Pedian. Budæus. [Donat. ad d. l. Terent. e Prol. v. 28 Primas, nunc Maximas: ad actorem enim retulit. Nempe quia Primæ & Secundæ partes etiam alio respectu dicuntur. Scholiastes Horatii ad loc. sequent. Primæ partes sunt Dictatoris, secundæ mimi, qui refert dicta prioris. Aliter tamen Acro & Porphyr. quos conf.
Secundas partes tractat mimus. Hor. 1. Epist. 18. 14.
Primarum partium servus in Comœdia. Cic. pro Flacc. 65.
Priores partes habere apud amicam. Ter. Eun. 1. 2. 71.
Habere magnas partes publicanorum. Cic. pro Rabir. Post. 4. Al. Publicorum.
Priores partes tribuere alicui in aliqua re. Cic. 3. Q. frat. 4. Tibi istius generis in scribendo priores partes tribuo, quam mihi. i. e. Pluris te facio.
Primas in dicendo partes alicui concedere. Cic. 1. Verr. 49.
Meæ partes sunt, pro Meum officium. unde etiam Alicujus partes desiderare, h. e. Diligentiam, dicitur. Cic. 11. Fam. 14. extr. Si ita est, omnia faciliora: sin aliter, magnum negotium, cujus exitum non extimesco: tuæ partes sunt. Idem 7. Att. 25. Sin erit bellum, ut video fore, meæ partes non desiderabuntur.
Non sunt meæ partes id facere. Cic. 3. Verr. 65. Munus illud suum non esse: se, cum suæ partes essent hospitum recipiendorum, tum &c. Id est, Vicissitudo tangeret, inquit Ascon. q. V.
Officium & Partes. Hor. de Arte Poet. 314. [An Officia & partes? H St.
Partes & Patrocinium. Cic. 2. de Divin. 105. Quid de auguribus loquar? tuæ partes sunt: tuum, inquam, auspiciorum patrocinium debet esse.
Agere partes alicujus, Fungi alicujus munere & officio. Ter. Phorm. 5. 5. 9
Vicissim partes tuas acturus est. A. quas? P. ut fugitet patrem.
Te suam rogavit rursum ut ageres, causam ut pro se diceres. Ubi Donatus, Partem iterum subaudiamus: & est ζεῦγμα a superiore. Ita Donatus. Videretur potius sic legendum, Ut ageres causam: ut post Diceres, subaudiretur Causam. nam Causam alicujus agere, & Pro aliquo causam dicere, dicimus: Partem vero alicujus agere, singulariter non dicitur, sed Partes agere. Ovid. 6. Fast. 70.
Blandior, & partes pæne rogantis ago. [Exempla tamen infra videbis.
Agere partes lenitatis & misericordiæ. Cic. pro Muren. 6.
Constantiæ, moderationis, temperantiæ partes nobis a Natura datæ sunt. Cic. 1. Off. 98. Subaudi Agendæ.
Defende partes tuas. Plaut. Milit. 3. 1. 213.
Dare partes alicui, & mittere in negotium. Cic. pro Rabir. Post. 4. Nec interea locupletare amicos unquam suos destitit, mittere in negotium, dare partes, augere, fide sustentare. [Potest de Participatione lucri concessa intelligi.
Deposcere partes. Cic. pro Rosc. Amer. 9.
Mea pars etsi nemini cedit, fac ut tua ceteros vincat. Cic. 2. Q. frat. 1. 34. Hic singularis, pro plurali ponitur. Habes & alia hic exempla.
Duras fratris partes prædicas. Ter. Eun. 2. 3. 62. conf. mox Imponere.
Partem meam loquendi trado tibi. Plaut. Asin. 3. 1. 24.
Eripere partes ab aliquo. Cic. in Vatin. 29. Erogarisne pecunias ex ærario tuis legibus; eripuerisne partes illo tempore carissimas partim a Cæsare, partim a publicanis.
Excipit has partes ipse Callicrates. Nepos 10. 8. 3.
Imponere partes alicui. V. IMPONO.
Imponere duriores partes alicui. Cic. 10. Att. 8.
Mandare partes alicui. Hor. de Arte Poet. 177. —ne forte seniles
Mandentur juveni partes, pueroque viriles.
Obtinere accusatoris partes. Cic. pro Quint. 8.
Omittere suas partes. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Peragere partes suas. V. PERAGO.
Subire partes. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Suscipere partes alicujus. Cic. 6. Verr. 9. Cur ego tuas partes suscipio? cur tuum onus sustineo?
Suscipere officia & partes pro aliquo. Cic. in Vatin. 35.
Suscipere officia & partes imperatoris. Cic. 3. Fam. 12.
Sumere sibi partes. Cic. Quas enim partes mihi ipse sumpseram, eas occuparit oratio tua.
Sustinere personam aliquam & partes. Cic. de Arusp. Resp. 61. Atque ego hanc orationem, P. C. tam tristem, tam gravem non suscepissem, non inquam, nisi hanc personam, & has partes, honoribus populi Romani, vestris plurimis ornamentis mihi tributis, deberem & possem sustinere.
Sustinere petitoris partes. Paul. in l. 2. D. Ne quis eum qui in jus voc. vi eximat.
Transactæ partes. Cic. 2. de Orat. 15.
Tribuere aliquas partes alicui. Cic. 1. de Nat. Deor. 33. conf. supra.
Dare populi ad partes aliquid. Cic. 2. de Lege Agrar. 19. Domitius, quod per cæremonias populi fieri non poterat, ratione assecutus est, ut id quoad posset, quoad fas esset, quoad liceret, populi ad partes daret.
Tutari partes alicujus. Hor. 2. Epist. 1. 171.
Parte utraque audita: In litibus dicitur. Plin. in Panegyr. Quo facilius, velut audita utraque parte, dispiceres, quid statuendum putares.
Nostræ parti timeo, quid hic respondeat. Ter. Andr. 2. 5. 8
Pars adversa, vel Diversa. Quintil. lib. 4. cap. 1. Partis adversæ patronus. Idem lib. 5. cap. 7. Turbantur enim, & a patronis diversæ partis inducuntur in laqueum.
Pars, pro Factione. Cic. 2. Q. frat. 15. Damus operam, ne cujus animum offendamus, atque ut etiam ab iis ipsis, qui nos cum Cæsare non conjunctos

ctos dolent, diligamur: ab æquis vero, aut etiam a propensis in hanc partem excolamur, & amemur. Idem 13. Fam. 30. Quod fuerim moderatior temperatiorque, quam in ea parte quisquam: id me maxime fecisse auctoritate Capitonis.

Frequentius tamen numero multitudinis, ut

Tanta lubido in partibus erat. Sallust. Jugurth. 44.

Languentibus partium animis. Ammian. 14. 1.

Descendere in partes. Tacit. 15. Ann. 30.

Ducere aliquem in partes. Tacit. 15. Ann. 51.

Fovere partes. Tacit. 1. Hist. 8.

Habere aliquem in partibus, significat Addictum aliquem habere faventemque. Tacit. 13. Ann. 2.

Stare a partibus alicujus. H. St. Pro partibus. Vellej. 2. 48.

Surgentes partes. Tacit. 3. Hist. 4.

Trahere aliquem in partes. Tacit. 4. Ann. 64.

Transgredi in partes. Tacit. 4. Hist. 39.

Transire in partes. Tacit. 1. Hist. 70.

PARTIM, Adv. [κατὰ μέρος, τινὰ μὲν, τινὰ δὲ] Ex parte, vel Pro parte: & fere in oratione geminatur. Cic. 2. Fam. 8. Ut eos partim scelerum suorum, partim etiam ineptiarum pœniteret. Idem 4. Acad. 12. Itaque quum totum iter & navigationem consumpsisset, partim in percontando a peritis, partim in rebus gestis legendis, &c. Ibid. 134. Homuncio hic, qui multa putat præter virtutem homini partim cara esse, partim necessaria.

Partim ficta aperte, partim effutita temere. Cic. 2. de Divin. 113.

Partim deseruerunt me amici, partim prodiderunt. Cic. 1. Q. Frat. 3.

Partim, quater repetitum. Cic. pro Cluent. 88. Partim ruinæ similiorem aut tempestati, quam judicio & disceptationi fuisse, partim nihil contra Avitum valere, partim etiam pro hoc esse, partim, &c.

Partim, aliquando non geminatum. Cic. 4. Verr. 142. De quo homine auditum est unquam, quod tibi accidit, ut ajes in provincia statuæ in locis publicis positæ, partim etiam in ædibus sacris, per vim, per universam multitudinem dejicerentur. Lucret. 5. 838.

Orba pedum partim, manuum viduata vicissim. Idem lib. 6. 1258.

Nec minimum partim ex agris ægroris in urbem

Confluxit, &c. Hic Partim semel est positum, quod usitatum est bonis scriptoribus.

Partim fugiendas esse nimias amicitias. Cic. de Amicit. 45. Subaudi Dicunt.

Partim nostri, Pars nostrorum. Plaut. Pers. 3. 3. 29.

Partim hominum, inquit Gellius, venerunt, plerumque dicitur, quod significat Pars hominum venit, id est quidam homines. Nam Partim hoc in loco adverbium est, neque in casus inclinatur: sicuti, Cum partim hominum dici potest, i. e. Cum quibusdam hominibus, & quasi cum quadam parte hominum. Cato in oratione de re Floria, ita scripsit, Ibi pro scorto fuit, in cubiculum subreptitavit e convivio: cum partim illorum jam sæpe ad eundem modum erat. Imperitiores autem, Cum partim, legunt tanquam declinatum sit quasi vocabulum, non dictum quasi adverbium. Sed Q. Claudius, XXI annal. insolentius paulo hac figura est ita usus, Eum enim cum partim copiis hominum adolescentium placentem sibi. Hactenus Gellius lib. 10. cap. 13. Sic, Quorum partim invitissimi. Nep. 25. 7. 2. conf. Idem 14. 10. 2. cum Not. Ter. prol. Hec. 14.

In his quas primum Cæcilii didici novas,

Partim sum earum exactus, partim vix steti. Ubi Donatus. Partim sum earum exactus: pro In aliis. Et simul splendida locutio est. Cic. 2. Off 72. Eorum autem ipsorum partim ejusmodi sunt, ut ad universos cives pertineant, partim ut singulos attingant.

Partim, alii. Sallust. Jugurth. cap. 44. Huic rogationi partim conscii sibi, alii ex partium invidia pericula metuentes. Idem Jugurth. 13. & 22. & 42. 44. 85. 94. Idem Catil. cap. 51. conf. ALIUS.

PARTILIS, e. Adj. dictio frequens Julio Firmico, & ceteris mathematicis. Partilis aspectus, quum a stella ad stellam numerantur tot cæli partes, quot configuratione ipsam constituunt. Verbi gratia, quum ascendente ab ortu prima arietis parte, ab occasu præcipitat se in hemisphærium inferius pars Libræ prima. Ammian. 14. 11. Generali potentia partilibus præsidens fatis. conf. Claud. Mamert. 1. 18. & Augustin. de Trin. 12. 9.

PARTILITER, Adv. cui opponitur Generaliter. Firmicus lib. 4. cap. 9. Nunc genera explicanda sunt omnia, quæ veloci cursu suo perficit Luna, ut & partiliter, & generaliter cuncta videamur explicasse. Et cap. 10. Sed hæc tum facit, si partiliter in cardinibus fuerit collocatus. Si enim generaliter fuerit inventus, &c.

Partiliter, cui opponitur Platice. Firmicus lib. 4. cap. 10. Si vero in signis cardinum, non partiliter, sed platica fuerint inventi, mediæ felicitatis incrementa decernunt. V. PLATICUS.

Partiliter, i. e. Per partes. Arnob. lib. 6. advers. gent. Hoc est enim proprium deorum, complere omnia vi sua, non partiliter uspiam, sed ubique esse totos.

Partiliter possidet. Augustin. de Trin. 12. 9.

PARTIARIUS, a, um. Adj. Ex æqua parte cum altero communicatus. Apul. Met. 4. p. 156. Elmenh. Cum mortali puella partiario majestatis honore tractor. Idem 8. p. 213. Domi promiscui operis partiarios agebant concubitus.

Pecora partiaria, Quorum fetus inter dominum & pastorem dividuntur. l. si pascenda. C. de Pactis.

PARTIARIUS, i. m. Colonus, sive alius, quicum quo aliquid commune habemus, & partimur. Cato R. R. cap. 19. Calcem partiario coquendam qui dant, calcarius perficit & coquit. Et cap. 136. Redemptorem partiariam dicit eum, quem paulo ante dixit colonum partiarium. Sic, Partiarii erroris Judæi, i. e. Participes. Tertull. adv. Marc. 3. 16.

PARTIARIO, Adv. Apul. Met. 9. p. 219. Elmenh. Cum uxore partiario tractare. Cato R. R. cap. 16. Calcem partiario locare. [Sed hic nomen est. V. præcad. dict.

PARTICULA, æ f. dimin. [μερὶς, μόριον, τμῆμα] Cic. 4. Acad. 118. Anaxagoras materiam infinitam, sed ex ea particulas similes inter se minutas, eas primum confusas, postea in ordinem adductas mente divina.

Copia particularum. Lucret. lib. 4. 777.

Arenæ particulam dare ossibus & capiti inhumato. Hor. 1. Carm. 28. 25.

Auræ divinæ particula. Hor. 2. Serm. 2. 79.

Particula minima malorum. Juven. 13. Sat. 14.

Justitiæ particula. Cic. 2. Off. 40. Cujus tanta vis est, ut ne illi quidem qui maleficio & scelere pascuntur, possint sine ulla particula justitiæ vivere.

Perfecti quædam particula. Cic. 2. de Nat. Deor. 37. Ipse autem homo ortus est ad mundum contemplandum, & imitandum, nullo modo perfectus, sed est quædam particula perfecti.

Venti particulam sentire. Lucret. lib. 4. 262.

Minutæ rerum. Quintil. lib. 3. cap. 11.

Tenuissimæ. Cic. 2. de Orat. 162.

Facere particulas. Quintil. lib. 4. cap. 5.

Defecta. Hor. 1. Carm. 16. 14.

Apud Grammaticos Particulæ sunt, Minores voculæ indeclinabiles, quæ compositioni aut constructioni inserviunt. V. Gell. 5. 9.

PARTICULARIS, e. Adj. ut, Propositio particularis, &c. apud Dialecticos. Quintil. Trib. Marc. 3. p. 78. Burm. Particularis iniquitas gravi est animadversione ferienda.

PARTICULARITER, Adv. cui opponitur Generaliter. Firmic. lib. 5. cap. 1. ad fin. Quia igitur generaliter diximus, quid cæli cardines significent, nunc magis particulariter, quid horoscopus in stellarum finibus constitutus faciat, explicemus. conf. Augustin. Retract. 1. 5. extr.

PARTICULATIM, Adv. [κατὰ μέρος] Membratim, per partes. Plin. lib. 6. cap. 15. Particulatimque confectæ, in genera cybiorum dispertiuntur.

Particulatim, pro Separatim, & quod vulgo dicimus Particulariter. Senec. Epist. 68. Vota quædam aperta & professa sunt, quæ particulatim fiunt. Idem Epist. 24.

Summatim & Particulatim, contraria. Auctor ad Herenn. lib. 1. 14. Rem breviter narrare poterimus, si inde incipiemus narrare, unde necesse erit, & si non initio repetere volemus, & si summatim, non particulatim narrabimus, &c. conf. Columel. 7. 5. Lucret. 3. 549. Varr. de L. L. 4. 3. Et plures quos citat Borrich. Cogit. p. 188.

PARTICULATIO, ōnis. f. quasi a v. Particulare. ut, Quarta particulatio. Mart. Capell. lib. 9. p. 322.

PARTICULO, ōnis. m. Cohæres, sic dictus quod partem patrimonii sumat. Pompon. apud Non. 1. 71. Particulones producam tibi.

Est & proprium viri nomen apud Phædr. 5. 1. 10. & 5. 6. 43.

PARTICEPS, ipis. com. [μέτοχος, κοινωνὸς, ἔμμοιρος, μεθέκτης] Qui partem capit. Ter. Heaut. 1. 1. 98.

Nisi ubi ille huc salvos redierit meus particeps. i. e. Filius, qui bonis meis mecum ex æquo debebat frui.

Particeps & Expers, contraria. Cic. 2. de Finib. 38. Nec illa de summo bono ratio aut voluptatis, non dolendive particeps, aut honestatis expers probabitur.

Particeps & Socius & Adjutor. Cic. 9. Att. 12. Hujus belli ego particeps & socius & adjutor esse cogor.

Amoris vestri particeps. Catull. 53. 22.

Artis participem esse, & Carere arte, contraria. Cic. 1. de Divin. 34. Iis assentior, qui duo genera divinationum esse dixerunt: unum quod particeps esset artis: alterum quod arte careret.

Conjurationis particeps, Conscius. Cic. 3. in Catil.

Connubii particeps Juno. i. e. Conjux Jovis. Cic. Anteq. iret in exsil. 24.

Consiliorum particeps. Cic. 1. Att. 18. pr. Qui mihi & in publica re socius, & in privatis omnibus conscius, & omnium meorum sermonum & consiliorum particeps esse soles.

Fortunarum omnium socius & particeps. Cic. pro Font. 37.

Hæreditatis diripiendæ particeps. Cic. 6. Verr.

Iræ participes dii. Ovid. 3 Trist. 2. 28.

Laudis ejusdem particeps. Cic. pro Arch. 24.

Leti particeps animus. Lucret. lib. 3. 463.

Mentis & rationis particeps pars animi. Cic. 1. de Divin. 60.

Omnes omnium participes virtutes sunt. Cic. 5. de Fin. 97.

Operum participes. Ovid. 3. Met. 147.

Periculorum particeps. Curtius 7. pr.

Pudoris particeps ac verecundiæ homo. Cic. 4. de Fin.

Rationis compos & particeps animus. Cic. de Univers. 24.

Sententiæ atque opinionis meæ quoniam voluistis esse participes, nihil occultabo. Cic. 1. de Orat. 172.

Studii participem habere. Ovid. 2. de Pont. 5. 42.

Vitii particeps. Cic. 3. de Legib. 32. Quum omni vitio carere lex jubeat, ne veniat quidem in eum ordinem unquam vitii particeps.

Particeps alicui alicujus rei. Curt. lib. 6. 7. 6. Tum Dymnus aperit in tertium diem insidias regi comparatas, seque ejus consilii fortibus viris & illustribus esse participem.

Particeps alicui in, &c. Quintil. Declam. 3. Mater prædura, & in plerisque ruris operibus marito particeps.

Particeps regno vani. Sen. Herc. fur. v. 369.

Facere participem aliquem rei alicujus, est Cum eo communicare quicquid est. Ter. Heaut. 3. 1. 19.

Cujus maxime te fieri participem cupis.

Feci continuo omnes participes meæ voluptatis. Cic. 10. Fam. 12.

Habere participem. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 60.

PARTICIPO, [μετέχω, κοινωνέω, μεταλαμβάνω, συμμεταλαμβάνω] āre. Participem facere & fieri. Plaut. Pers. 5. 1. 5.

Nunc ob eam rem inter meos participes prædam dividam, & participabo.

Consilii sui participare aliquem. Communicare cum aliquo consilium. Plaut. Cist. 1. 3. 17.

Paternum servum sui participat consilii. Hellenismum hic esse Vossius notat in Aristarcho 5. 33.

Participare aliquem sermone de. Plaut. Milit. 2. 2. 108.

Aliquem prandio participare. Apul. lib. 9. Met. p. 232. & 1. p. 104. Elmenh.

Participare & Communicare. Cic. 1. de Legib. 33. Sequitur ad participandum alium ab alio, communicandumque inter omnes, justos natura esse factos.

Participare cum. Liv. 3. 12. L. Lucretius COS. anni prioris, recenti gloria nitens, suas laudes participare cum Cæsone, memorare pugnas, referre egregia facinora, &c.

Mensam nobiscum secura participat, Accumbit mensæ. Apul. Met. 9. p. 228. Elmenh.

Venationem semper cum amicis participavit. Spartian. Adrian. cap. 26.

Imperium cum aliquo participare. Idem Sever. cap. 5. & Treb. Poll. Gallien. cap. 7.

Pestem

Pestem participare, Pestis fieri participem. Cic. 2. Tusc. 39.
— qui alteri exitium parat,
Eum scire oportet, sibi paratam pestem, ut participet parem. Ex poeta. Sic
Participare voluptatem. Gell. lib. 15. cap. 2.
Participare lucrum aut damnum alicujus. Pomponius in l. Si igitur. D. Pro socio, Æquum est enim, ut cujus participaverit lucrum, participet & damnum.
Participentur, voce passiva dixit Lucret. lib. 3. 692.
Nemque ita connexa'st per venas, viscera, nervos,
Ossaque, uti dentes quoque sensu participentur. i. e. Sensus participes sint. Lambinus.

PARTICIPĀTUS, a, um. Partic. Treb. Poll. Gallien. cap. 12. Imperio participato. Justin. 34. 2. 8. Regno cum fratre participato. Papinianus in l. Meter. §. In eum. D. Si quis omis. cau. testa. &c. Si frmodis consilio cum hæredibus scriptis participato, legitimam hæreditatem solus possideat.

PARTICIPATIO, ōnis. f. Spartian. in Julian. cap. 6. Participatio imperii. Augustin. Octing. Quæst. 64. Boni immutabilis participatio. Varr. de Philos. in fragm. p. 172. Assumere socium ad participationem boni.

PARTICIPATUS, ûs. m. Idem. Capitol. in Vero cap. 3. Participatu imperatoriæ potestatis indulto. Et Absolute. Spartian. Sever. cap. 8. Cum Severum ad participatum vocaret. Idem in Opil. Macr. cap. 5. In participatum adsciscere. Quibus locis subauditur imperii, vel simile quid.

PARTICIPATRIX, īcis. f. Vet. interpr. Iren. 5.

PARTICIPĀLIS, e. Adj. Leg. un. pr. Dig. de Off. præf. Prætor, Adsociati participales curæ. Varro de L. L. 9. e. extr. ait Verba, quæ declinantur cum temporibus & casibus, vocari a multis participalia. [Nisi Participialia reliquit. Nam & Participiorum sæpe meminit. V. mox.

PARTICIPIUM, i. n. [μετοχὴ] Vox ficta a Grammaticis, qua partem orationis significant, quæ partem capit a nomine, partem a verbo. De hac vide Priscianum, Varr. de L. L. 7. 32. Et 8. 63. Quintil. 1. 4. 8. & 9. & alios abunde tractantes. Quintil. lib. 9. cap. 3. Utimur & verbo pro participio; ut,
— magnum dat ferre talentum. tanquam Ferendum. Et participio pro verbo: ut, Volo datum.

PARTICIPIĀLIS, e. Adj. Quintil. lib. 1. cap 4. De verbis & verborum appellationibus: Nam ut noctu & diu, ita & dictu & factu. Sunt enim hæc quoque verba participialia quidem, non tamen qualia dicto factoque. conf. Varr. L. L. 9. 2. extr.

PARTICIPIALITER, Adv. occurrit apud Fest. in voce Ostentum & in Torrens.

PARTIO, īvi, ītum, [μερίζω] īre. act. Divido. Lucret. lib. 5. 683.
Aut quia Sol idem sub terras, atque superne,
Imparibus currens anfractibus ætheris auras
Partit: & in partes non æquas dividit orbem. Plaut. Asin. 2. 2. 5.
Hanc quidem, quam nactus, prædam pariter cum illis partiam.
Idem Amph. 4. 3. 1.
Vos inter vos partite, ego abeo, mihi negotium est. Ennius,
Eandem me in suspicionem sceleris partivit pater. Hunc locum & alia Lucilii, Afranii atque Accii retulit Nonius 7. 33. & 64. Hinc
In forma passiva. Cic. 3. de Orat. 30. Paulo secus a me atque ab illo partita sunt. Idem in Vatin. cap. 5. Partiendæ merces.
Partiri in genera. Cic. de Univers. 19. Sunt enim omnia in quædam genera partita.

PARTIOR, [μερίζω, μεταδίδωμι, διαιρέομαι] īri. deponens, futuro, Partiar & antique Partibor. Partes facere significat.
Partiri & Communicare aliquid. Cic. pro Sulla 11. Neque hoc partiendæ invidiæ, sed communicandæ laudis causa loquor. Quidam hic Passive exponunt.
Partiri & Dividere. Cic. 2. de Fin. 22. Tollit definitiones: nihil de dividendo ac partiendo docet.
Partiri æqualiter. Cic. pro Rosc. Com. Si, quod universæ societatis fuisset, petisset, quod quum redactum esset, æqualiter omnes partirentur, nunquid petierit quod suæ partis esset?
Discrimen ac periculum ex æquo partiemur. Tacit. 2. Hist. 77.
Partiri cum. Cæs. 3. Bell. Civil. 82. Cum Scipione honorem partitur.
Ærarium cum aliquo partiri. Cic. pro Domo 23.
Causas cum Hortensio partiebatur Cicero: ut ipse dicit de Clar. Orat. 190.
Curas partiri cum aliquo. Virg. 11. Æn. 822.
Socios partitur in omnes. Virg. 1. Æn. 194.
In membra aliquid partiri. Cic. de Univers. 19.
Partiri inter, vel Partire, antique. Plaut. Mil. 3. 1. 112.
Mea bona, mea morte, cognatis dicam inter eos partiant. Cæs. 1. Bell. Civil. cap 38 Officia inter se partiuntur.
Amorem alternum partiri. Stat. 2. Silv. 1. 208.
Partiri hominem per vices, pro Vicissim possidere. Plin. 3. Epist. 1. [Nisi forte pro Partiuntur, legendum Potiuntur. V. in PARTIUNDA.
Bona sua partiri. Cic. 3. Verr. 113.
Campum partiri limite. Virg. 1. Georg. 126.
Ex æquo partire. Vetus est verbum, quod in judicem, aut principem, quem oportet æquabile jus reddere, merito quadrabit. Translatum ab iis qui convivium aut hæreditatem partiuntur. Erasmus.
Partiri est etiam vox Auguralis; e locis enim eminentioribus, unde liber esset cæli conspectus, partiebatur augur & designabat lituo cæli regiones. V. Stat. 3. Theb. 496. Et 8. 279.

PARTIENS, entis. Partic. Justin. 1. 3. 2. Pensa inter virgines partiens. Phædr. 3. 9. 13.
Dulcemque in ambos caritatem partiens.

PARTĪTUS, Partic. [μεμερισμένος] ut, Virtus socias partitas active. Sil. lib. 7. 520. Hor. 2. Serm. 5. 82.
— tecum partita lucellum. sc. Penelope.
Animæ partita per artus. i. e. Distributa. passive. Lucret. lib. 3. 710.
Fœdera partita lecti. Ovid. 3. de Arte Am. 593.
Soni partiti per tria ora. Propert. lib. 4. 10. 10. conf. in ipso verbo.

PARTĪTE, Adv. [μεμερισμένως] Divise. Cic. in Orat. 99. Qui enim nihil potest tranquille, nihil leniter, nihil partite, definite, distincte, facete dicere, &c.

PARTITIM, Adv. Idem. Claud. de Laud. Stilic. 1. 30.
— partitim singula quemque
Nobilitant. V. Barth. p. 189.

PARTĪTO, aliud Adv. Ulp. tit. 24. libri qui inscribitur, Tituli ex corpore Ulpiani, Mævius hæres meus cum Titio hæreditatem meam partito dividito. [conf. Bipartito, Tripartito, &c. composita. Alioqui hic posset esse Imperativus a Partio.

PARTĪTIO, ōnis. f. [διαιρεσίς, μερισμὸς] Cic. 6. Verr. 121. In hac partitione ornatûs. Subaudi urbis Syracusarum.
Æquabilis prædæ partitio. Cic. 2. Off. 40.
Urbis Italiæque partitio. Cic. 13. Philipp. 21.
Ex partitione pecunia debetur. Cic. pro Cæcin. 25. conf. 13.
Facta non fortuito, nec temere partitio. Cic. pro Sull. 21.
Partitiones Rhetorum (quas Græci παρεγχειρήσεις vocant) sunt Divisiones thematum in manus & digitos. V. Turneb. ad Quintil. 1. 2. & ad 2. 5. pr. nos vulgo *Divisiones* vocamus. De Parenchiresi V. s. l.
Articulosa partitio. V. ARTICULUS.

PARTĪTOR, ōris. m. [μεριστὴς] Cic. in Vatin. 12. Quum te, non custodem ad continendas, sed partitorem, ad partiendas merces missum putares. Gloss. Cyril. μεριστὴς, partitor.

PARSIMONIA, V. PARCO.

PARTHĀON, ōnis. m. [Παρθάων] Pater fuit Œnei regis Ætoliæ, avus Deianiræ. Ovid. 9. Met. 12.
Accipe me generum dixi, Parthaone nate,
Dixit & Alcides. Verba sunt Acheloi, pugnam inter se & Herculem propter nuptias Deianiræ commemorantis.

PARTHAŎNIUS, a, um. Adj. ut, Parthaonia domus. i. e. Meleagri familia. Ovid. 8. Met. 541.

PARTHAONIDÆ, [Παρθαονίδαι] Gentes quæ Pleuroniam tenuerunt, Agrilis conterminæ. Strab. lib. 10.

PARTHENIA, æ. f. [Παρθενία] Insula Samos quondam dicta est. Plin. 5. 31. Varro apud Lactant. 1. 17. 8.

PARTHĔNIÆ, & PARTHENIATÆ, arum. & PARTHENII, ōrum, m. pl. [Παρθενίαι, Παρθενιάται, Παρθένιοι] ita dicti Tarentini, ob notam materni pudoris. V. Justin. 3. 4. 7. & 20. 1. 15. conf. Lactant. 1. 20. & plenius in TARENTUM.

PARTHĔNICA, æ. f. [παρθενικὴ] Herba quæ & Parthenis. Catull. Carm. 62. 94.
Alba parthenice veluti luteumve papaver.

PARTHENICON, i. n. [παρθενικὸν] Herba Pulegium. Apul. de Herb. cap. 92.

PARTHENIS, īdis. f. [παρθενὶς] Mulierum herba, earum enim malis illam mederi aiunt: alii & notiore appellatione ab uxore Mausoli Artemisia vocitata. Plin. lib. 25. cap. 7. Artemisiæ duo sunt genera, de quibus idem auctor.

PARTHENIUM, i. n. [παρθένιον] aliqui Amaracum appellant, herba est foliis Coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore subviroso, sapore amaro. Ejus figuram, naturam, atque vires explicat Dioscorides lib. 3. cap. 138. & ad eum Matthiolus. conf. Plin. 21. 30. & 22. 17. & Cels. 2. 33.

PARTHENIUS, i. m. [Παρθένιος] Fluvius est in Ponto & Bithynia: item in Taurica regione. auctor est Strabo. Parthenius Bithyniæ, vulgo *Partany*. Rapax Parthenius. Ovid. 4. de Pont. 10. 49. conf. Plin. 6. 2.
Parthenius item, Poeta, Nicæus, ut ait Suidas, Elegiacus diversorumque metrorum. Hujus Parthenii locos Virgilius quandoque mutuabatur: cujusmodi est illud 1. Georg 437.
Glauco, & Panopeæ, & Inoo Melicertæ. Auctor Gell. lib. 9. cap. 9. Ejus etiam meminit Macrobius lib. 5. Saturn. cap. 17.
Fuit item alter Chius genere, filius Thestoris, qui vocabatur Chaos, Homero poeta prognatus: scripsit versus in laudem patris Thestoris. Suidas. conf. Martial. 4. 45.
Est item Parthenius, Portus in litore Brutio: & mons in Arcadiæ regione, dictus quasi Virgineus, a virginibus, quæ in eo Veneri frequenter sacra facere solebant, vel venari, ut vult Servius in 10. Eclog. 57. Hinc

PARTHENIUS, a, um. Adj. [Παρθένιος] ut, Saltus Parthenii. Virg. 10. Ecl. 57.
Antra Parthenia. Propert. lib. 1. 1. 11.
Lustra. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 241.
Nemus. Stat. 4. Theb. 285.
Valles. Ovid. 9. Epist. 49.

PARTHENIANUS, a, um. Adj. possessiv. Martial. 9. 50.
Hæc toga jam non est Partheniana, mea est.

PARTHĔNŎPE, es. f [Παρθενόπη] Una fuit Sirenum, quæ præ dolore, quod prætereuntem Ulyssem cum sociis cantu non deceperint, in mare se præcipitaverunt. Una hæc in eum delata est locum, ubi postea condita fuit Neapolis, præclara urbs Campaniæ: παρθένος enim virgo Latine dicitur. Ab hac igitur Sirena Neapolis est appellata, a virgine Parthenope Et licet quidam dicant Neapolim dictam, quod Augustus eam instauraverit, tamen legitur apud Lycophronem Neapolis, ante Augusti tempora: quippe qui tempore Ptolemæi Philadelphi claruit: & Neapolitanos singulis annis ad tumulum Parthenopes faces tulisse. Hanc Cumani e parentibus digressi, condidisse produntur. Qui quum in eo loco Parthenopes corpus in veteri monumento conditum reperissent, nomen ejus urbi indidere. Sed postquam ob loci ubertatem atque amœnitatem majorem in modum frequentari civitas cœpit, veriti ne Cumæ desererentur, diruendi Parthenopen consilium inivere. Quo facto mox immani pestilentia vexati, oraculo moniti sunt, ut urbem restituerent. Itaque subito instauratam, Neapolim, hoc est Novam urbem vocavere. V. Sil. 12. 33. &c.
Dulcis Parthenope. Virg. 4. Georg. 564.
Nata Parthenope in aura. Ovid. 15. Met. 712.
Non rara colonis. Stat. 3. Silv. 5. 79.

PARTHENOPĒIUS, a, um. Adj. [παρθενοπήϊος] Ovid. 14. Met. 106. Parthenopeia mœnia. i. e. Neapolitana.

PARTHENOPÆUS, i. m. [Παρθενοπαῖος] teste Servio, Menalippæ & Martis, sive Melanionis filius, rex Arcadiæ, qui Thebana bella puer admodum petiit. Hic in bello Trojano periit, eumque apud inferos vidit Æneas. Virg 6. Æn 480.
Hic illi occurrit Tydeus, hic inclytus armis
Parthenopæus, & Adrasti pallentis imago. Parthenopæum multis verbis commemoravit Stat 4 Theb. 248 &c sed matrem fuisse Atalantam inquit, patris mentionem nullam faciens Nos vero ex fabulis didicimus Minalionem, quem & Hippomenem vocat Ovidius, Atalantæ fuisse maritum: ita ut nesciamus unde Servius vel Martem vel Menalippen nobis adferat.

PARTHENŎPŎLIS, is. f. [Παρθενόπολις] Oppidum est Thraciæ, teste Plin. lib. 4. cap. 11. Stephanus Parthenopolim in Macedonia collocat, dictamque putat a filiabus Geræsti filii Mygdonis, quæ quum agrestes & inhumanæ essent, pater, ut eas ad civiliorem vitam traduceret, civitatem hanc earum gratia condidit.
Est item Parthenopolis Bithyniæ oppidum, apud Plin. lib. 5. cap. 32.

PARTHIA, æ. f. [Παρθυαία, ἡ Παρθυηνή] Regio Assyriæ, a qua PARTHI, [Πάρθοι, οἱ Παρθυαῖοι] Hi lingua Scythica Exsoles dicuntur, sicut refert Justin. lib. 41. pr. docens ab exsolibus Scytharum, Parthorum imperium fuisse deductum, quorum regna duodeviginti fuisse, testis est Plin. lib. 6. cap. 25. Hæc regio ab Ortu habet Arios, a Meridie Carmaniam, ab Occasu Medos, a Septentrione Hyrcanos.
Mendacior Parthis. V. MENDAX.
Populi Parthorum. Virg. 4. Georg. 211.
Animosus Parthus versis equis. Hor. 1. Carm. 19. 12.
Feroces Parthi. Hor. 3. Carm. 2. 3.
Fidens fuga. Virg. 3. Georg. 31.
Fugax. Ovid. Rem. Amor. 155.
Leves. Virg. 4. Georg. 211.
Sagittiferi. Catul. ad Furium 11. 6.

PARTHICUS, a, um. Adj. [Παρθικὸς] ut,
Luxuries Parthica. Claud. 1. in Eutrop. 342.
Damna. Lucan. lib. 1. 106.
Parthicus, Victoriæ de Parthia causa, cognominatus est primum Trajanus. V. Dio. 68. p. 781. D. Dein Antoninus Philosophus una cum Lucio Vero fratre. V. Capitolin. cap. 9. vitæ. Postea Imperatores multi. V. Spanhem. de Præst. Num. diss. 6. p. 526.

PARTHIARII, sunt Parthicarum pallium negotiatores, Parthici mercatores. Alciat. in l. negotiantes Parthiarii. de excusat. muner. lib. 10. C. al. Parthicarii. V. Lex. Pitisc. vel Is. Voss. ad Catull. p. 190.

PARTHINI, Populi sunt Macedoniæ provinciæ, ut scribit Plin. lib. 4. cap. 23. in descriptione Macedoniæ, a Parthide regione. V. Steph.

PARTICEPS, PARTICIPIUM, PARTICULATIM, PARTICULATIO, PARTICULO, PARTIM, PARTIOR, &c. V. PARS.

PARTŬLA, æ. f. Septimio Florenti dea erat, quæ puerperiis præesse credebatur, quæ quidem non alia est, quam illa, sive Gellii, sive Varronis Parca, quam quasi Partam mutato T in C vocatam dicunt. V. PARCA. Tertull. de Anima cap. 37. Hæc æstimando etiam superstitio Romana deam finxit Alemonam, alendi in utero fetus, & nonam & decimam a sollicitioribus mensibus, & Partulam, quæ partum gubernet: & Lucinam, quæ producat in lucem.

PARTURIO, PARTUS. V. PARIO.

PARVIFACIO, & PARVIPENDO. V. PARVUS.

PĂRŪLIS, idis f. [παρουλὶς] auctore Paulo Ægineta, est Inflammatio circa partem aliquam gingivarum, quæ non soluta suppuratur. Cels. lib. 6. cap. 13. Solent etiam interdum juxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia, παρουλίδας Græci appellant. Quo in loco nonnulli παρωτίδας legunt, alii παροδοντίδας; sed utrumque falso, quum de Parotidibus hic non sit locus, & apud Græcos medicos nulla affectio Parodontis appelletur: at vero παρουλίδας omnes agnoscunt. Parulides igitur sunt inflammationes in aliqua gingivarum parte factæ: quæ nisi discussæ fuerint, suppurant, & quum suppuraverint, secantur, insertisque linamentis aperiuntur. V. Marcell. in lib. 5. Diosc. & Cornarium in ult. cap. lib. 5. Galeni, De compositione pharmacorum secundum locos.

PĂRUM, Adv. [μικρὸν, ὀλίγον, βαιὸν] a Parte, ut nonnullis placet; significat Modicum.
Parum bene. Ulpian. in l. Sed & si. §. ult. D. Ad leg. Aquil. Sutor, inquit, puero discenti, ingenuo, filiofamilias, parum bene facienti quod monstratum erat, forma calcei cervicem ita percussit, ut oculus puero perfunderetur.
Parum splendoris. Hor. 2. Epist. 2. 112.
Parum malæ rei. Plaut. Merc. 4. 2. 2.
Non parum. V. NON Adv.
Parum castus. Hor. 1. Carm. 12. 59.
Parum claris dare lucem. Hor. de Arte Poet. 448.
Parum comis. Hor. 1. Carm. 30. 7.
Parum decorum silentium. Hor. 4. Carm. 1. 36.
Parum diligenter aliquid facere. Cic. 10. Att. 11.
Parum diu vivere. Cic. 1. Tusc. 109. Nemo parum diu vixit, qui virtutis perfectæ perfecto functus est munere.
Firmus parum. Hor. Epod. 1. 16.
Parum firma sunt equidem, quæ de fratre meo scribis. Cic. 10. Att. 13.
Parum felix. Plin. 10. Epist. 98.
Parum læta frons. Virg. 6. Æn. 863.
Parum locuples. Hor. 2. Carm. 18. 22.
Parum optimatem esse. Cic. 10. Att. 11. Vide ne, dum pudet te parum optimatem esse, parum diligenter, quod optimum sit, eligas.
Parum prudens. Ovid. 2. de Pont. 10. 15.
Parum pudicus. Catul. ad Aurelium, 17. 4.
Parum utiliter. Plin. 10. Epist. 39.
Accipere parum. V. ACCIPIO.
Consulere parum, subaudito pronomine Sibi: id est quod vulgo dicitur *parum curare*. Ter. Adel. 5. 9. 36.
Est parum. Plaut. Trin. 5. 2. 61.
Miseria una uni quidem homini'st affatim. c. Immo huic parum est.
Nam si pro peccatis centum ducat uxores, parum est.
Facite ut ceteris posthac idem liceat, licebit. at hoc parum est: permittite ut liceat quanti quisque velit. Cic. 5. Verr.
Non nocuisse parum est: prodest quoque. Ovid. 1. Fast. 415.
Parum est, ut in curiam venias, nisi & convoces, & intersis Senatui, nisi &c. Plin. in Paneg. cap. 60. pr. i. e. Non id satis est, quod &c. conf. in OBJICIO, Argentum lenæ objicere.
Parum etiam præut futurum est prædicas. Plaut. Amph. 1. 1. 218.
Parumne est, Piso, quod tantum homines fefellisti, ut negligeres auctoritatem Senatus, optimi cujusque consilia contemneres, Rempub. proderes, Consulare nomen affligeres? Cic. pro Sext. 32.
Intelligere parum. Plaut. Rud. 4. 4. 59.
Parum meminisse quod concesserit. Cic. 1. de Invent. 88.
Parum cavisse videri pronuntiat Magistratus, quum de consilii sententia capitis quem condemnaturus est. Fest. Sunt qui legant, Patravisse videri, valde improbante Scaligero, q. V.

Non sunt composita verba mea: parum id facio. Sallust. Jugurth. 85. 31. i. e. Non id facere assuevi.
Processit parum. Ter. And. 4. 1. 47.
Nisi id putas, quia primo processit parum,
Non posse jam ad salutem converti hoc malum.
Prospicio parum. Ter. Phorm. 5. 1. 8.
— certe edepol, nisi me animus fallit,
Aut parum oculi prospiciunt, meæ nutricem gnatæ video.
Parum stet fides apud te. Plaut. Pseud. 1. 5. 62.
Parum successit quod ago. Ter. Andr. 4. 2. 55.

PARUMPER, [διὰ μικροῦ, ὀλίγον χρόνον] Parvo tempore, per aliquantulum tempus, ut ait Valla in Raudensem. Parumper (inquit Festus) significat Paulisper; quasi Perparum, hoc est valde parum. Refertur autem ad tempus. Dacerius ex Gr. παύρον accessit. Ter. And. 4. 2. extr. Tu Mysis, dum exeo, parumper opperire hic. Cic. de Amicit. 5. Tu velim a me animum parumper avertas. [Puto ex Per, non auxetico, sed Præpositione, & Parum: subaudirique Temporis.
Parumper, inquit Nonius 4. 385. ut sæpe, Interim & Parvo tempore: Parumper, Cito & Velociter. Virg. 6. Æn. 382. — pulsusque parumper
Corde dolor tristi, gaudet cognomine terræ. Subjicit & alia Ennii loca.
Parumper & Mox. Cic. 2. de Divin. 47. Discedo parumper a somniis, atque mox revertar.
Abducere parumper animum a molestiis. Cic. 9. Att. 3.
Conticuit ipsa parumper, & ceteris silentium fuit. Cic. 3. de Orat. 143.
Digredi parumper a causa. Cic. de Clar. Orat. 322.
Lusit Fortuna parumper. Stat. 12. Theb. 35.

PAULUM, [μικρὸν, βαιὸν] Adv. dimin. a Parum. Ter. And. 5. 3. 32.
Pro peccato magno paulum supplicii satis est patri. Idem Eun. 4. 4. 18.
Tace obsecro, quasi vero paulum intersiet. [Paullum, cum geminata liquida, rectius scribitur. V. Cellar. Geogr. Non dubito autem, quin sit ex neutro Adj. seq.
Addere paulum aliquid rei alicui. Cic. 2. Acad. 84.
Spatio se pellere paulum. Lucret. lib. 2. 219.
Levari paulum gravitate valetudinis. Cic. 6. Fam. 2.
Immutare paulum aliquid. Cic. 3. de Orat. 177.
Recreant paulum me tuæ epistolæ. Cic. 9. Att. 4.
Non paulum. V. NON adv.
Admodum paulum. Cic. 2. de Nat. Deor. 128. Nihil ut fere intereat, aut admodum paulum, quod astrorum ignis & ætheris flamma consumat. De stellis.
Paulum infra magnitudine. Plin. lib. 10. cap. 49. Venere in Italiam Bebriacensibus bellis Civilibus trans Padum & novæ aves, turdorum specie, paulum infra columbas magnitudine.
Paulum modo aliquid ostendere. Cic. 1. Fam. 5. Quod sine ulla dubitatione (si Pompejus paulum modo ostenderit sibi placere) faciet.
Paulum oppido inter se differunt. Cic. 5. de Fin. 33.
Etsi a te paulum allatum est novi. i. e. Aliquid innovatum. Cic. de Legib.
Paulum, in interrogatione, vim habet augendi, quasi dicas Multum non. Ter. And. 4. 4. 55.
Paulum interesse censes ex animo omnia,
Ut fert natura facias, an de industria?
Paulum est & Loci & Temporis Adv.
Abesse paulum ab aliquo loco. Cic. 1. Acad. 1.
Hæsit paulum conterritus aspectu. Virg. 3. Æn. 597.
Paulum aliquid sedere in scholis, pro Exiguo tempore. Quintil. lib. 12. cap. 3. extr.
Post paulum clarius ostendemus, in, &c. pro Paulo post. Quintil. lib. 2. cap. 18.

PAULUS, a, um. [ὀλίγος] Adj. a Parum, quo rarissime usi sunt auctores, præterquam in ablativo. Plaut. Bacch. 4. 8. 24.
Pacisci cum illa paula pecunia potes. Al. Paullula. Titin. apud Non. 4. 47. Cocus magnum ahenum, quando fervit, paula confutat trua.
Paulo momento. Ter. And. 1. 5. 31.
Dum in dubio est animus, paulo momento huc, illuc impellitur.
Idem Adelph. 5. 4. 22. Paulo sumptu.

PAULO, Adv. [ὀλίγῳ] Idem significans quod Parum, vel paulum, ut vides in sequentibus exemplis [Solis jungi Comparativis, vel eandem vim habentibus verbis, ac particulis.
Paulo amplius. Cic. 2. Verr. 20. Ego autem Ædilis, hoc est paulo amplius quam privatus.
Paulo ante, [πρὸ μικροῦ, μικρὸν πρὸ] Cic. 14. Att. 22. Quum paulo ante ad te Cassii tabellario litteras, v. Idus venit noster tabellarius, &c.
Paulo ante, pro Dudum vel nuperrime. Cic. 6. Verr. 6. Nuper homines nobiles ejusmodi, Judices, & quid dico nuper? immo vero modo, ac plane paulo ante vidimus, &c.
Benignius paulo. Hor. 1. Epist. 17. 12.
Liberius paulo uti aliqua re. Cic. in Orat. 82.
Paulo magis. Cic. 6. Verr. 42. Nihil esse quod quisquam putaret se, quod isti paulo magis placeret, conservare, aut domi retinere posse.
Paulo magis, pro Nimium. Cic. de Clar. Orat. 83. Et lubenter verbis etiam uti paulo magis priscis. Budæus.
Paulo majora canamus. Virg. 4. Ecl. 1.
Paulo minus. Cic. pro Quint. 11. Sane ceterarum rerum paterfamilias & prudens & attentus, una in re paulo minus consideratus.
Paulo minus quam. Suet. Tiber. cap. 26. Verum liberatus metu, civilem se admodum inter initia, ac paulo minus quam privatum egit.
Paulo minus, pro Propemodum, vel pæne. Suet. Tiber. cap. 39. Quasi neque rediturus unquam, & cito mortem etiam obiturus, quod paulo minus utrumque evenit.
Paulo mox, Statim, cum parvo intervallo. Plin. Et paulo mox calefactum vulneri imponatur. [Hunc locum non reperi, sed ut exstare apud Plin. putem facit alter geminus ejusdem. 18, 28. Est autem magnopere pertinens, sicut paulo mox docebimus.
Paulo nimium redundantia verba. Cic. 2. de Orat. 88.
Nimium paulo. V. NIMIS.
Paulo plus audire de aliqua arte. Auctor. ad Herenn. lib. 4.
Paulo plures in Senatu malevolus esse, quam gratos cognovi. Cic. 15. Fam. 12.
Paulo pluribus e partibus. Lucret. lib. 2. 485.
Haud paulo plus. V. HAUD.
Plus paulo. Ter. Heaut. 2. 1. 8.

Paulo

Digitized by Google

Paulo post dicam. Cic. 1. de Nat. Deor. 30. De quo dicam equidem paulo post.
Paulo post, pro Paulo Infra, vel Paulo minus. Hirt. de Bell. Alex. cap. 21. Hoc prælio desiderati sunt ex numero legionariorum militum circiter quadringenti: & paulo post eum numerum classiarii & remiges. i. e. Aliquantolo pauciores.
Paulo post magis. Plaut. Pseud. 1. 3. 146.
Post paulo, pro Paulo post. Hor. 1. Epist. 6. 3. Post paulo elegantius esse, docet Gronov. ad Liv. 22. 60. & Burm. ad Quintil. 2. 5. pr.
Paulo prius. Plaut. Men. 4. 3. 7.
Tibi dedi equidem illam, ad phrygionem ut ferres, paulo prius.
Paulo salubribus consiliis uti, pro Paulum. Cic. 8. Att. 12. ad fin. Al. Salubrioribus. V. not. Malaspin.
Non paulo sapientior servus. i. e. Multo sapientior. Hor. 2. Serm 3.265.
Paulo secus. Cic. 3. de Orat. 117. Eadem enim sunt membra in utrisque disputationibus, sed paulo secus a me, atque ab illo partita ac distributa.
Tardior paulo. Hor. de Arte Poet. 257.
P A U L Ā T I M, [κατὰ μικρὸν, κατὰ βραχὺ] Adv. dimin. a Paulum; i. e. Sensim & leniter. Ter. Adelph. 5. 6. 10.
Paulatim plebem primulum facio meam. Cic. 8. Fam. 17. Cujus amicitia me paulatim in hanc perditam causam imposuit.
Paulatim adnabam terræ. Virg. 6. Æn. 358.
Abolere paulatim aliquem, Oblivisci. Virg. 1. Æn. 724.
Carpit vires paulatim. Virg. 3. Georg. 215. conf. Ecl. 4. 28.
Crescunt omnia paulatim. Lucret. lib. 1. 190.
Evanescere paulatim. Lucret. lib. 2. 827.
Paulatim, cum genitivo. Cato R.R. cap. 47. Aquæ paulatim addito, subigitoque pulchre. h.e. Paululum. [Per intervalla sc. Recte & Aquam dixeris.
P A U L I S P E R, Adv. [ἐπ' ὀλίγον, [illegible]] i. e. Paulum temporis, paulum admodum, vel paululum. Ter. Adelph. 2. 2. 46. Paulisper mane. Ibid. 3. 3. 24.
Congrum istum maximum in aqua finito ludere
Paulisper: ubi ego rediero exossabitur. Ovid. 2. Trist. 557.
Atque utinam revoces animum paulisper ab ira. Virg. 5. Æn. 847.
Ipse ego paulisper pro te tua munera inibo.
Commoratus est paulisper, dum se uxor comparat, Milo. Cic. pro Milon. 28.
Deponere paulisper aliquid. Cic. 6. Verr. 53.
Stetimus paulisper in illo ganearum tuarum nidore atque fumo. Cic. in Pison. 13.
Suscipe paulisper meas partes. Cic. 3. Fam. 12.
Pro Aliquandiu. Plaut. Bacch. 3. 3. 12.
Paulisper, Lyde, est libido homini, suo animo obsequi. Idem Pseud. 1. 1. 36.
Quasi solstitialis herba paulisper fui.
P A U L Ŭ L U M, [ἐπὶ μικρὸν, παρὰ μικρὸν, μίνυνθα] dimin. a Paulum. Ter. Adelph. 5. 8. 27. Agelli hic sub urbe est paululum, quod locitas foras. Al. Paullum.
Paululum ante dicendum est. Cic. 4. Acad. 128. Paululum ante dicendum est, Non mihi videntur considerare, quum physici ista valde affirmant, &c.
In denegando modo queis pudor est paululum. Ter. And. 4. 1. 6. i. e. Pudoris.
Habeo paululum quod requiram. Cic. 5. Tusc. 21.
Paululum quiddam. Ter. Eun. 5. 2. 17.
Quid feceras? c. paululum quiddam. T. eho paululum impudens?
An paululum hoc esse tibi videtur, virginem
Vitiare civem?
Hoc paululum mane exaravi. Cic. ad Brutum.
Paululum huic deest ad beatam vitam. Cic. 5. Tusc. 23.
Paululum modo. Ter. Heaut. 2. 3. 75.
Ubi si paululum modo quid te fugerit, ego perierim.
Paululum abscede istinc. Plaut. Asin. 5. 2. 75.
Paululum opperiri aliquem. Ter. Eun. 5. 2. 51.
Sed paululum sine ad me ut redeam. Ter. Andr. 3. 5. 16.
Respirare paululum. Cic. pro Quint. 53.
P A U L Ŭ L U S, a, um. Adj. [[illegible]] Liv. 8. 11. Prætorem eorum nomine Milonium dixisse ferunt, pro paulula via magnam mercedem Romanis esse solvendam. Idem 35. 11. Nihil primo aspectu contemptius, equi, hominesque pauluIi & graciles: discinctus & inermis eques.
Paulolus & Polulus, vel Pollulus, antiqui pronuntiabant. Hinc apud Varronem lib. 4. de L. L. 37. Pauper a Paulula re Et Cato de R.R. cap. 10. Labellum polulum habet. Item cap. 21. Laminæ polulæ.
Paululo, per se ablativus interdum adverbiascens. Ter. Eun. 2. 2. 39. Si nequeas paululo. scil. Redimere. Idem Heaut. 3. 1. 35.
— commeare filium
Quam paterere ad mulierculam, quæ paululo
Tum erat contenta, cuique erant grata omnia.
P A U L U L Ā T I M, Adv. Apul. Met. 2. p. 121. Elmenh. Ac relictum, paululatim labellis minuens, meque respiciens, sorbillat dulciter. V. Ind. Elmenhorst.
P A R U N D A, Dea parientium, quam Terentius Lucinam vocat. Lilius in Miscellaneis Syntag. 1.
P Ă R U S, i. f. Avicula. *une Mesange.*
P A R V U S, a, um. Adj. [μικρὸς, σμικρὸς, βαιὸς, [illegible], [illegible]] notæ significationis. Ex Græco παῦρος. Plin. lib. 11. cap. 37. Ab iisdem qui altero lumine orbi nascerentur, Coclites vocabantur: qui parvis utrisque, Ocellæ.
Magnus aut parvus. Hor. 2. Serm. 6. 95.
Parvum ac mediocre Cic. 3. Verr. Quæ maxime digna sunt ea reo, cui parvum ac mediocre objici nihil oporteat.
Parva & mediocris res, Tanta & immensa, contraria. Cic. 2. de Orat. 84. Si etiam in parvis aut mediocribus rebus doctiores assequi possunt, non idem sentio mea hæc in ea tamque immensa posse fieri.
Parvum & infirmum. Cic. pro Cluent. 94. Hæc autem apud Junium parva, & infirma, & ipsius labore quæsita atque collecta.
Componere parva magnis. Virg. 4. Georg. 176.
Parvum parva decent. Hor. 1. Epist. 7. 44.
A parvis. V. A, præp.
Alumni parvi. Hor. 3. Carm. 18. 3.
Animi parvi. Hor. 1. Epist. 17. 40.

Beneficium non parvum suum commemorare. Cic. pro Cæcin. 26.
Carmen parvum, Humile. Hor. 2. Epist. 1. 257.
Consuetudo parva. Ter. And. 1. 1. 83. V. paulo infra.
Corpus. Hor. 1. Epist. 17. 40.
Di parvi, pro Diis penatibus. Hor. 3. Carm. 23. 15.
Discrimen. Virg. 3. Æn. 685.
Dissensio parva inter nos est. Cic. 1. de Legib. 8.
Exercitatio non parva. V. N O N adverbium.
Fides parva. Ter. Eun. 1. 2. 117.
Me miseram, forsitan hic mihi parvam habeat fidem. h. e. Nolet mihi credere. [Parum fidei. Sic Parvus cruor infra, Minor mea res, &c. in M I N O R.
Filius male parvus, Nimium parvus. Hor. 1. Serm. 3. 45.
Infantes. Lucret. lib. 1. 187.
Ingenium parvum. Plin. 6. Epist. 29.
Locus parvus & angustus. Cic. 1. de Legib. 17. Hoc civile quod dicimus in parvum quendam & angustum locum concludatur.
Mercedes. Hor. 1. Serm. 6. 86.
Munera. Hor. 1. Carm. 28. 3.
Nati. Hor. 3. Carm. 5. 42.
Navicula. Cic. Post redit. ad Quir. 20.
Nepotes. Virg. 2. Georg. 514.
Odoris parvi amomum. h. e. Imbecilli & pauci. Plin. lib. 12. cap. 13.
Opusculum. Cic. in Parad. 1.
Pisciculi. Cic. 2. de Nat. Deor. 123.
Pretio parvo rem aliquam vendere & alienare. Cic. 6. Verr. 134.
Pueri. Hor. 1. Epist. 7. 17.
Res est non parva. Virg. 3. Ecl. 54.
Rura. Hor. 2. Carm. 16. 37.
Sodales parvi, non præpotentes, aut superbi titulis & imaginibus. Hor. 1. Epist. 7. 58.
Tecta. Senec. Hippol. 2.
Tempore parvo. Lucret. lib. 5. 107.
Urbs. Virg. 3. Æn. 276.
Usuram parvam exigui temporis bonæ de me opinionis postulo, ut eam, si quæ dixero vobis probabo, perpetuo retineatis. Cic. 3. de Lege Agrar. 2.
Parvus, pro Brevi. Ter. Andr. 1. 1. 83.
Sic cogitabam, hem, hic parvæ consuetudinis
Causa mortem hujus fert tam familiariter. Parvæ, i. e. Brevis. Sic, Parvam noctem dixit Lucan. 4. 476. & 528.
Est & ubi pro Parum ab eodem ponitur, ut lib. 4. 239.
— si torrida parvus
Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque. Parvus cruor, i. e. Parum cruoris. [Similia supra V. Hellenismus est.
Parvi & Ampli, oppositi. Hor. 1. Epist. 3. 28.
Parvum, Minimi momenti. Plin. in Paneg. cap. 45. Nihil ante tam vulgare, tam parvum in Senatu agebatur, ut non laudibus principum immorarentur, &c.
Parvo opponitur Eximium & præclarum. Cic. 1. Off. 67. Et ea, quæ eximia plerisque & præclara videntur, parva ducere, eaque ratione stabili firmaque contemnere, fortis animi magnique ducendum est. [An Parvi?
Parva sunt foris arma, nisi est consilium domi. Cic. 1 Offic. 22. Al. Parvi.
Parvo & Nihilo. Cic. 2. de Finib. Verum isto modo consequatur summas voluptates, non modo parvo, sed ferme nihilo, si potest.
Assueta parvo juventus. Virg. 2. Georg. 472.
Beatus parvo. Hor. 2. Epist. 1. 139.
Contentus parvo. V. C O N T I N E O.
Emptum parvo. Hor. 2. Serm. 3. 156.
Vivere parvo. Hor. 2. Serm. 2. pr. Idem 10. 41.
Parvi æstimare, [[illegible]] Plaut. Capt. 3. 5. 24.
Parvi ducere, [[illegible]] Cic. pro Arch. 5. Pericula mortis atque exilii, parvi esse ducenda. conf. paulo supra.
Esse parvi præ. Nepos 18. 10. 4. Omnes præ illo parvi futuros. Subauditur Pretii. Sic Ter. Hec. 5. 3. 1.
Edepol næ esse meam herus operam deputat parvi pretii.
Parvi istuc facio. Plaut. Milit. 4. 8. 41.
Parvi pendere. Ter. Hec. 3. 5. 63. Quæ dico, parvi pendunt. Cic. 15. Att. 3. Sed si ipsa parvi pendimus, quin & majora contemnimus. Alii codices habent, Sed sint ista parvi: quin & majora contemnimus.
Parvi putare & spernere. Catul. ad Furium, 20. 25.
Parvi refert. Cic. pro Lege Manil. 55. Etenim illud primum parvi refert, vos publicanis amissa vectigalia postea victoria recuperare.
In parvo, pro Fera. Plin. lib. 8. cap. 33. Eminet rostrum, ut in parvo haud absimile suillo.
Parvo brevius quam. Plin. lib. 2. cap. 67. Circa Caspium quoque multa Oceani litora explorata, parvoque brevius quam totus hinc aut illinc Septentrio eremigatus. h. e. Fere, vel parum abest quin totus. &c.
Parvior, compar. apud Cæl. Aurel. Chron. 2. 1. 26. Volantum parviores.
Parvissimus, superl. [ἐλάχιστος] Lucret. lib. 3. 200.
— igitur parvissima corpora quanto
Et lævissima sunt, ita mobilitate fruuntur. Idem lib. 1. 609.
— parvissima quæque
Corpora constabunt ex partibus infinitis. Ibid. 614. Sic, Rictus parvissimus. Varr. apud Non. 6. 43. Adde Festum in Spara, & Isidor. 4. 8. de Ordeolo. ita & Cæl. Aurel. Chron. 1. 1. 5. & 1. 1. 29. Vide apud Despaut. ea aliis etiam allatum. H. St.
P A R V E, Adv. Vitruv. 9. 6. Parve per eos flectitur delphinus.
Superl. Cæl. Aurel. Acut. 2. 38. Parvissime aliquid memorare.
P A R V I T A S, ātis. f. [μικρότης, σμικρότης, λεπτότης] Columella lib. 10. in præf. Tamen eadem tam exigua sunt, ut (quod ajunt Græci) ex incomprehensibili parvitate arenæ funis effici non possit. Cic de Univers. 41. Haud iisdem vinculis, quibus ipsi erant colligati, sed talibus, quæ cerni non possent propter parvitatem, crebris quasi cuneolis injectis, unum efficiebant ex omnibus corpus. Gell. 1. 3. Has tamen & parvitates rerum & magnitudines.
Pro Tenuitate ingenii viriumque posuit Val. Max. in Prol. Mea parvitas eo justius ad favorem tuum decurrerit. Ita Hieron. Epist. ad Tranquill. Quia meæ parvitatis quæris sententiam. conf. Sidon. 7. Epist. 9.
P A R V Ŭ L U S, a, um. Adj. dimin. [[illegible]] Virg. 4. Æn. 328.

— si quis mihi parvulus aula
Luderet Æneas.

Causa parvula. Lucret. lib. 4. 194.
Formica. Hor. 1. Serm. 1. 33.
Impulsio. Cic. 2. de Invent. 25. Defensor autem ex contrario primum impulsionem aut nullam fuisse dicet, aut si fuisse concedet, extenuabit, & parvulam quandam fuisse demonstrabit.
Manus peditum. Cic. 11. Fam. 10. Revertor nunc ad Antonium, qui ex fuga, quum parvulam manum peditum haberet inermium, &c.
Naviculam parvulam conscendit. Cæs. 3. Bell. Civil. 104.
Pecunia parvula, & immanis, contraria. Cic. pro Rosc. Com. 23. Illa fuit pecunia immanis, hæc parvula.
Res parvula, pro Re nullius momenti. Ter. Adelph. 2. 4. 10. Cic. pro Quint. 53. Si in parvula re captionis aliquid vererere, non statim ad C. Aquilium, aut ad eorum aliquem, qui consuluntur, concurrisses? Al. Cucurrisses.
Successus. Plin. lib. 2. cap. 23.
Consequi parvulum aliquid. Cic. 2. de Invent. 19. Quare nos quidem sine ulla affirmatione, simul quærentes dubitanter unumquodque dicemus, nedum parvulum hoc consequimur, ut satis commode hæc perscripsisse videamur.
Esse in parvulis. Cic. 4. Acad. 83. Sed ut minuam controversiam, videte quæso, quam in parvulis sitis. i. e. Parvi momenti rebus.
Parvulus Absolute, pro Puerulo. Quintil. lib. 5. cap. 7. Excepta parvulorum judicia.
Sura parvulorum. Justin. 1. 4. 13.
A parvulo, & parvulis. V. A, prep.
Recolligere parvulum. Justin. 23. 4. De Hierone exposito infante.

Parvulum, Adv. [illegible] ut, Parvulum differt, h. e. Minimum. Plin. 8. Epist. 14. Quia parvulum refert, an idem displiceret, quibus non idem placuisset.
Acquirere parvulum de nocte. Plin. 9. Epist. ult.
Ligni inest parvulum. Plin. lib. 15. cap. 24. [His duobus locis Nomen, non Adv. est.

Parvulitas, ātis. f. Vox inclinatæ Latinitatis apud Commodian. Instruct. 6. p. 6.

Minor c. & minus, n. ōris. [μείων, ἐλάττων] compar. a Parvus.
Virtute & honore minores. Hor. 2. Epist. 1. 183.
Animus minor. Hor. 2. Carm. 11. 11.
Cura non minor. Virg. 5. Æn. 803.
Dominus non minor. Plin. lib. 7. Epist. 24. extr.
Filius minor. Ter. Eunuch. 2. 2. 58.
Sed video herilem filium minorem huc advenire. Plaut. Amphit. 1. 2. 32. Subaudi Natu.
Infamia minor vero. Ovid. 1. Met. 215.
Ira minor. Ovid. 2. de Pont. 8. 76.
Mensura minor parva lacerta. Ovid. 5. Met. 458.
Metus. Hor. Epod. 1. 17.
Sumptus. Hor. 2. Serm. 4. 85.
Verbis minoribus uti, Submissius loqui. Ovid. 6. Met. 151.
Virtus. Ovid. 2. de Arte Am. 13.
Minor mea res agitur. Ter. Heaut. 2. 3. 113.
Quasi istic minor mea res agatur, quam tua. i. e. Minus, Quasi non tam mea intersit, quam tua.
Minoris vendere aliquid, pro Minori pretio. Cic. 5. Verr. 152. Multo minoris vendidit, non modo quam tu, sed etiam quam qui ante te vendiderunt.
Minoris dimidio. Plin. lib. 17. cap. 7.
Minoris æstimare. Cic. 4. Fam. 5.
Minore, pro Minoris. Cic. 1. Att. 2. pr. Nam a Cæcilio propinqui minore centesimis nummum movere non possunt.
Vide an ita legatur in epist. H. St. Subauditur Usura, nec ast pro Minoris.
Minora dictu. Plin. lib. 11. cap. 21.
Minor natu. Cic. de Amicit. 32. Tu vero perge, Læli: pro hoc enim, qui minor est natu, jure meo respondeo.
Minor natu annis triginta. Cic. 4. Verr. 61. Ne quis minor triginta annis natu.
Minor quam quinque & viginti annorum. Cels. in l. Cum minor. D. De minorib.
Minor annis viginti quinque. Ulp. l. Denique. D. de minor.
Minor annis. Ulp. in l. Verum. §. ult. D. de minorib. Vulgo Minorennis, sed barbare.
Minor, absolute. Ulp. in l. Denique. D. de minorib. Hor. de Arte poet. 174.
— laudator temporis acti
Se puero, castigator, censorque minorum.
Minores, Posteri. Virg. 1. Æn. 536.
— nunc fama minores
Italiam dixisse, ducis de nomine gentem. V. Erythræl Indicem.
Minores videtur dici & ad differentiam ꝥ Majores, de iis, qui nos præcesserunt. Ovid.
Utque ego majores, sic me coluere minores. Seneca Thyeste in choro, cujus principium, Argos de superis.
Neu succedat avo deterior nepos;
Et major placeat culpa minoribus. H. St. Ex Ovid. Trist. 4. 10. 55. Senec. v. 134.
Gentium minorum patricii. Cic. 9. Fam. 21. Sed tamen, mi Pæte, quid tibi venit in mentem, negare Papirium quenquam unquam nisi plebejum fuisse? fuerunt enim Patricii minorum gentium. i. e. Quorum patres allecti erant e plebe in Senatum. Budæus.
Pontifices. Liv. 22. 57. L. Cantilius scriba pontificis, quos nunc Minores pontifices appellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a Pontifice Maximo eo usque virgis in comitio cæsus erat, ut inter verbera exspiraret.

Minimus, a, um. [ἐλάχιστος, μικρότατος] Adj. superl. a Parvus. Plaut. Stich. 1. 2. 63.
E malis multis, malum quod minimum est, id minimum est malum. Al. Minime.
Minimus natu. Liv. 2. 38. extr. Minimus quisque natu Patrum. Sic Filius minimus. 42. 5. 6. subaudito Natu.
Decus non minimum. Hor. de Arte Poet. 286.
Minimus digitus. Plin. lib. 11. cap. 43.
Provocare aliquem minimo, subaudiendum, Digito. Hor. 1. Serm. 4. 14. Minimo digito, ait Acron, solent provocare, qui volunt ostendere plus esse virium in suo minimo digito, quam in alterius toto corpore.
Honor. Ovid. 2. Trist. 76.
Labor minimus. Ovid. 9. Met. 674.
Momenta minima. Senec. lib. 1. Epist.
Munus. Ovid. 3. de Arte Am. 652.
Onus. Ovid. 14. Met. 149.
Parte ex minima. Cic. 1. Off. 131.
Pretii minimi homo. Plaut. Asin. 5. 2. 8.
Minimo emere, redimere. Plaut. Epid. 2. 2. 110. Quanti emi potest minimo? Ter. Eun. 1. 1. 30.
Quid agas, nisi ut te redimas captum, quam queas
Minimo? si nequeas paululo, at quanti queas.
Minimum, subst. Cic. de Amicit. 46. Itaque ut quisque minimum firmitatis habeat, minimumque virium, ita amicitias appetere maxime. Idem de Senect. 45. Et 1. Acad. 27.
Minimum, ab Epicureis vocatur, Quo nihil minus esse potest, & ad quod quum perventum sit, tum fiat cujuslibet corporis secandi finis. Volebat enim Epicurus aliquid esse in rebus minimum, nempe corpora prima: quæ scilicet jam secari, aut dividi non possunt. Lucret. lib. 1. 748.
Nec prorsum in rebus minimum consistere quicquam. Vide quæ a Cicerone disputantur sub Varronis persona, lib. 1. de Finib. ubi agit adversus Epicurum. Lambinus.
Superlativum ex superlativo Græcorum more format Arnob. 5. p. 160. & 166. Digitorum minimissimus.
Minimissimus. Justus Lipsius Comm. in Ann. Taciti pag. 78. in fine, Eorum hæc forma, magnitudine minimissimi digiti. H. St. Desiderabatur superior locus in Lugd.

Minimum, Adv. Lucret. lib. 6. extr.
Nec minimum partim ex agris ægroris in urbem
Confluxit, i. e. Valde eos pressit agricolarum multitudo ex agris in urbem conveniens. Lambinus. Nepos 10. 1. 2. Corporis dignitatem, quæ non minimum commendat.
Minimum, quod illiterati dicunt *ad minus*. Varro 2. de R. R. cap. 1. Ita fiunt omnino partes minimum octoginta una. Idem lib. 1. cap. 5. De his quatuor generibus singulæ minimum in duas dividuntur species.

Minus, [ἔλαττον] Adv. comparativi gradus a positivo Parum. Ter. Eun. 4. 6. 22. Minus potens quam tu.
Non minus. V. NON adverb.
Multo minus. Cic. 13. Fam. 1. Nisi tamen multo minus concedi potest, quam illi laborare sine causa.
Minus homo, quam doctus, pro Minus quam doctus homo: h. e. Indoctus, & minus prudens, vel cautus & sagax. Plaut. Epid. 3. 3. 46.
Ego si allegassem aliquem ad hoc negotium
Minus hominem quam doctum, minusque ad rem hanc callidum.
Sed in emendatis codd. non exstat Quam.
Minus dixi, quam. Plaut. Capt. 2. 3. 70.
Et quo minus dixi quam volui de te, animum advortas volo.
Minus habere, Pauperem esse. Ter. Phorm. 1. 1. 7. & cum Genitivo, Hor. 1. Epist. 17. 51. — haberet
Plus dapis, & rixæ multo minus, invidiæque. Ter. Eun. 4. 6. 22:
Minus potens quam tu, minus notus, amicorum hic habens minus.
[His locis Nomen, non Adv. est.
Minus intellexi. Ter. Eun. 4. 5. 11.
Haud minus, ac jussi, faciunt. Virg. 3. Æn. 561.
Minus potest per se. Cic. de Amicit. 26. Num propter imbecillitatem atque inopiam desideranda sit amicitia, ut in dandis recipiendisque meritis, quod quisque minus per se ipse posset, id acciperet ab alio, vicissimque redderet.
Minus, pro Non. Cic. de Amicit. 101. Quæ tamen ipsa efflorescit ex amicitia, etiam si tu eam minus secutus sis. Alia exempla supra & infra V.
Minus acriter. Ovid. 19. Epist. 15.
Minus multo audacter. Ter. in prol. Phorm. 11.
Minus multo audactur, quam nunc lædit, læderet. conf. Minus multi.
Minus aptus. Hor. 1. Serm. 3. 29.
Minus bene vestitus. Nep. 5. 4. 2. i. e. Non satis bene.
Minus diu. Cic. de Senect. 32. Ego vero me minus diu senem esse mallem, quam esse senem antequam essem.
Grata minus pietas. Ovid. 1. Met. 204.
Minus gravis. Hor. 1. Serm. 5. 6.
Minus invida cura. Hor. 1. Epist. 10. 18.
Minus jucundus amicus. Hor. 1. Serm. 3. 93.
Minus multi opus sunt boves, & bubulci. Varro de R. R. lib. 1. cap. 18.
Minus multi, & minus audacter. Plaut. Mil. 3. 1. 136.
Non minus multi. Cic. in Brut. 63. Catonis autem orationes non minus multæ fere sunt, quam Attici Lysiæ. Varr. de R. R. lib. 1. cap. 9. Et rursus Cic. in Brut.
Minus prospere. Justin. 14. 6. 1. i. e. Improspere.
Minus validus. Hor. 1. Epist. 8. 7.
Minus aut magis impeditus. Lucret. lib. 1. 241.
Minus intelligo. Ter. Heaut. 3. 3. 33.
Minus memini. Ter. And. 4. 1. 31.
Immo etiam quo tu minus scis ærumnas meas. i. e. Non satis nosti.
Minus valet. Plaut. Bacchid. 2. 2. 15.
Si non inventa est, minus valet, moribundus est.
Minus venit in Senatum, pro Rarius. Cic. 12. Fam. 2. L. Cotta familiaris meus, fatali quadam desperatione, (ut ait) minus in senatum venit.
Vexare minus aliquem. Hor. 2. Epist. 2. 90.
Minus cum cura lectum. Plaut. Mil. 3. 1. 9.
Minus ac minus. Plin. lib. 11. cap. 10. de apibus, Quum advesperascit, in alveo strepunt minus ac minus, donec una circumvolet.
Minus & minus. Hor. 1. Carm. 25. 6. conf. Ovid. 2. Pont. 8. 73.
Minus minasque. Ter. Heaut. 3. 3. 33.
— nam mihi jam minus, minusque obtemperat.
Minus quindecim dies sunt. Plaut. Trin. 2. 4. 1.
Minus quindecim dies sunt, quod pro his ædibus
Minas quadraginta accepisti a Callicle. conf. ad fin.
Non minus triginta. Cic. 4. Verr. 162. Jussit ut quæ statuæ C. Verris ipsius & pa-

Digitized by Google

& patris & filii essent, eas Quæstores demoliendas curarent: dumque ea demolitio fieret, Senatores triginta non minus adessent.
Minus, aut Non minus quatuor pedes altum: pro Minus quam quatuor pedes. Liv. Nunquam nix minus quatuor pedes alta jacuit.
Ne minus dimidium. Cic. 3. Verr. 123. Ei quum cautum vellet, scripsit, ut hæredes jurerent, se curaturos, ut ex sua cujusque parte ne minus dimidium ad A. Trebonium, fratrem illum proscriptum, perveniret.
Minus pedalis. Plin. lib. 22. cap. 22. Condrillon sive condrille, folia habet intubi circumrosis similia, caulem minus pedalem, succo madentem amaro.
Minus duobus nummis. Plaut. Pers. 4. 6. 1.
Probati hic argenti sunt sexaginta minæ:
Duobus nummis minus est.
Paulo minus. Cic. pro Flacc. 68. Ante pedes Prætoris in foro expensum esse auri pondo centum, paulo minus.
Minus nihilo mihi est. Ter. Phorm. 3. 3. 2.
Quid faciam? unde ego nunc tam subito huic argentum inveniam miser,
Cui minus nihilo est? [Et hic nomen puto.
Paulo minus quam privatus. i. e. Fere privatus. V. Burm. ad Quintil. Decl. 12. 18. p. 260.
Quo minus fiat, pro Ne. Ter. Andr. 1. 2. 25.
Si sensero hodie quicquam in his te nuptiis
Fallaciæ conari, quo fiant minus. conf. Idem Andr. 4. 2. 17.
Minus quinquennium est, quod. Plin. lib. 15. cap. 25.
Minus triennium. Tacit. in Vita Agric. 9. conf. supra.
MINĬME, [ἐλάχιστα] Adv. negandi. Cic. de Amicit. 40. Turpis enim excusatio est, & minime accipienda, cum in cæteris peccatis, tum si quis contra Remp. se amici causa fecisse fateatur. Idem 1. Off. 150. Minime artes eæ probandæ, quæ ministræ sunt voluptatum.
Minime feceris, prohibendi particula, pro Ne feceris. Plaut. Most. 1. 3. 115.
Minime gratum spectaculum. Liv. 1. 25.
Minime mirum, pro Non est mirum. Ter. Hec. 2. 1. 23.
Jampridem equidem audivi cepisse odium tui Philomenam:
Minimeque adeo mirum: &, ni id fecisset, magis mirum foret.
Minime, pro Tanto minus. Senec. lib. 1. de Benefic. cap. 2. Nam nec in vulgus effundenda sunt, & nullius rei, minime beneficiorum, honesta largitio est. [i. e. Nedum ut &c. honesta sit.
Minime, pro Minimum, seu quod dicunt, Ad minus. Columel. lib. 5. cap. 10. Ea exstet minime tribus pedibus. [Nisi Minimum scribendum est. conf. MINIMUM Adv.
Non minime. V. NON adverb.
Minime gentium, dicebant veteres, inquit Festus, pro eo quod est, Omnium gentium judicio minime esse faciendum. Ter. Eun. 4. 1. 11.
Voluit facere contra huic ægre: bene, heus, inquit, puer, Pamphilam
Arcesse, ut delectet hic nos, illa exclamat, minime gentium.
Minime omnium, i. e. Nullo Modo. Cic. pro Rosc. Amer. 96. Quid attinuit eum potissimum nuntiare, quod si, &c. ad te minime omnium pertinebat? [Subaudi Hominum.
Minime male cogitantes sunt, qui in eo studio occupati sunt. Cato de R. R. in Præf.
Minime multi remiges & milites deerant. Cic. 7. Verr. 85. Etsi in hac quadriremi, propter honorem & gratiam Cleomenis, minime multi remiges & milites deerant. h. e. Quam paucissimi. [Immo Admodum pauci, Perpauci.
Minime multa habet. Liv. 31. 8. Jussus ex eo exercitu, quem P. Ælius cos. habuisset, ut quisque minime multa stipendia haberet, legere.
Minime volo. Cic. 4. Acad. 118. Vos autem mihi veremini, ne labar ad opinionem, & aliquid adsciscam, comprobem incognitum, quod minime vultis. quid consilii datis? i. e. Nihil minus vultis.
Minime ambitiosus, &c. Cic. 13. Fam. 1. Homo minime ambitiosus, minime in rogando molestus. i. e. Nihil eo minus ambitiosum, &c. quasi Omnium hominum minime ambitiosus: vel quidvis potius quam ambitiosus.
Minime, plus est quam Non. Est autem in responsione negativa: id quod vulgo dicitur *absit*. Sallust. in. Catil. cap. 51. in Orat. Cæsaris extr. Placet igitur eos dimitti, & augeri exercitum Catilinæ? minime.
Minime vero; negantis est in responsione. Cic. 2. Tusc. extr. Budæus.
MINIMŎPĔRE, [ἐλάχιστα] dixerunt veteres, sicut Maximopere. Licinius apud Priscian. Non minimopere milites quietes volebant esse.
MINUSCŬLUS, a, um. [μικρότερος] Adj. dimin. a Minus. Varro. 3. de R. R. cap. 5. Ex hoc aviario, ut sumantur idoneæ, excludantur in minusculum aviarium.
Canis minusculus. Vitruv. 9. 7.
Epistola minuscula. Cic. 3. Q. frat. 1. Rescripsi epistolæ maximæ: audi nunc de minuscula.
Villa minuscula. Cic. 14. Att. 13. Scribis esse rumores, me ad lacum quod habeo venditurum, minusculam vero illam utique Quinto traditurum.
MINUSCULARIUS, a, um. Adj. Tenuior. ut, Minuscularii aquæductus. l. 10. C. de aquæductu. conf. Theod. Cod. 11. 28.
MINŌRO, āre. Minorem facere. Tertull. de Anima cap. 43. Vulg. Interpr. 2. Cor. 8. 15. Gloss. Lat. Gr. Minoro, [illegible].
MINORĀTUS, a, um. Partic. Scævola in l. Cum venderet. D. de servis exportand. Quos minorato pretio vendidit. conf. Tertull. de Corona cap. 14. & advers. Jud. cap. 14. & Chrysolog. Serm. 76.
MINORĀTIO, ōnis. f. Status minor. Fulgent. ad Donat.
PARYGRON, [παρυγρον] Malagma: medicamentum subliquidum, de quo Galen. lib. 7. cap. 2. de composit. medicament. secund. genera.
PARYPHES, [παρυφὲς] Vestimenti genus, tanquam dicas Intertextum, Aristophani in Thesmophor. & ex eo Clementi Alexandrino lib. 2. Pædag. cap. 12. ubi interpres vertit Prætextam; & Polluci lib. 7. cap. 13. V. Rhodig. lib. 16. cap. 7.
PARYSATIS. V. PARISATIS.

P A S

PASARGADÆ, [Πασαργάδαι Steph.] Oppidum Carmaniæ. Plin. lib 6. cap. 23.
PASCEŎLUS, i. m. [φασκώλιον] est, ut ait Nonius 2. 635. Sacculus ex aluta factus. Plaut. Rud. 5. 2. 27.
Præterea centum denaria philippea in pasceolo seorsus. Quidam dicunt significare Loculum in marsupio. Deducitur a verbo Græco [illegible] & [illegible]: quod verbum Festus retinuit, qui scribit, Phascola esse, quas alii vocant Peras. Annotavit Turneb. Advers. 3. 11. conf. Meurs. Exerc. Crit. P. 1. cap. 1. [Suid. [illegible] &c. V. & Etymologum, Polluc. Hesych. & Nonium, Vossiumque in Etymol.
PASCHA, æ. f. vel PASCHA, ătis. n. [πάσχα] Transitum significat, & ex eo Festum Hebræorum, in memoriam Maris rubri transiti. Ausonius,
— nos etenim primis post pasche diebus. Tertul. ad Uxor. 2. 4. Solemnibus Paschæ abnoctare. Idem de Corona, cap. 3. A die paschæ in pentecosten usque. De flexione vocis vide Voss. de Analog. 1. 20. De varia significatione vide Casaub. adv. Baron. Exerc. 16. §. 11. sq. Hebræi dicunt *Pesah*, Latini qui ea nca ex Hebræo transferunt, *Phase*, Syri sive Chaldæi *Pasha*. quod nos & Græci heth in ch mutato, dicimus *Pascha*. Græci non inflectunt Pascha.
PASCHĀLIS, e. Adj. [πασχάλιος] Quod ad pascha pertinet. ut, Paschalis dies, Solemnitas, Cyclus. V. Isidor. 6. 17.
PASCHALITER, Adv. Hieronym. lib. 1. Epist. 7.
PASCHIĒNUS, i. m. Pathicus, [illegible]. V. Lauremb. Antiqu. p. 301. Ita Pacatus rhetor, Passieno, prima nominis ejus syllaba in Græcum mutata, obscœnum nomen imposuit. Sen. Controv. lib. 10. præf.
PASCHILLUS, vel PASQUILLUS, Romæ vates ridiculus, aut potius Statua lapidea, misere pridem truncata, cui prædictiones & satiras affigunt, item dicteria quæ in suo nomine non audet quis evulgare. Lil. Syntag. 4. Hist. Deor.
PASCO, pāvi, pastum, [[illegible], βόσκω, [illegible], φέρβω, [illegible], [illegible]] ĕre. Comedere significat. Ex Gr. βόσκω. Absolute aliquando ponitur, aliquando cum accusativo. Plaut. Most. 4. 1. 22.
Scio quo properas: gestis aliquo jam hercle,
Ire vis mula foras pastum. Hic Plautus ad hominem transtulit, quod proprie de animalibus dicitur, teste Valla, sicut Vesci, de hominibus. Ovid. 4. Met. 635.
Mille greges illi, totidemque armenta per herbas
Pascebant.
In privato pascere. Ovid. 5. Fast. 286.
Ovis pavit pratum. Ovid. 1. Fast. 204.
Pasco, activum, h. e. Pascere facio, vel Pascentem observo, vel Pabulum præbeo. Cic. 1. de Divin. 31. Qui quum propter paupertatem sues puer pasceret, una ex his amissa, vovisse dicitur, si recuperasset, &c. De Nævio augure.
Armentum hospes pavit in arvis. Ovid. 4. Fast. 67.
Bestias pascere, domare, tueri. Cic. 2. Off. 14.
Boves pascere. Virg. 1. Ecl. 46.
Canem pascere sero pingui. Virg. 3. Georg. 406.
Capellas pascere. Virg. 9. Ecl. 23.
Corpore pascere pabulis. Lucret. lib. 2. 995.
Corvos pascere in cruce. Hor. 1. Epist. 17. 48.
Equos. Virg. 3. Georg. 50.
Oves ad flumina pavit Adonis. Virg. 10. Ecl. 18.
Vernas pascere libatis dapibus. Hor. 2. Serm. 6. 67.
Ante larem proprium vescor, vernasque procaces
Pasco libatis dapibus. Hoc crediderim referendum ad antiquorum pietatem, qui partem cœnæ Lari diisque donabant, & in focum mittebant Lari sacrum, ut constat. Ex ea consuetudine scribit Varro, ut a Non. Marcello 15. 6. citatur, Quocirca oportet bonum civem legibus parere, & deos colere, in patellam dare [illegible]. Et Cic. 2. de Fin. 22. Atqui reperiemus asotos primum ita non religiosos, ut edant de patella. id est, ut edant ea quæ diis e cœna libata sunt. Sed ritus ille optime intelligetur ex Plutarcho, ita in libello de fortuna Roman. scribente, [illegible] ἀλλὰ [illegible] [illegible]. Ea igitur se castitate & sanctimonia cum dicit cœnare Horatius, ut dapibus nisi ante deo pie libatis, vesci non soleat. Inde & Dii patellarii e Plauto Cist. 2. 1. 46. jocanter festive sunt dicti, quibus in patella libabatur, non magna sacrificia fiebant. Tales dii erant in larario domestici Penates & Lares. Ex Turneb. Advers. 6. 7.
Pascere, [[illegible]] pro Cibis tractare. Cic. 6. Att. 1. Lancibus & splendidissimis canistris, olusculis nos soles pascere. Martial. 9. 81.
— pascit Gellius, & futuit.
Copia frumenti pascit populum. Hor. 1. Epist. 15. 14.
Bene pascere & bene vestire. Cic. 2. Off. 89. Veteres proprie de servis dicebant. ut etiam apud Catonem, Bene vestire & bene pascere. Quod imitatus Apul. Apol. p. 438. Pauciores habeo servos, parcius pasco, levius vestio. Juven. 3. Sat. 141.
— quot pascit servos, quot possidet agri
Jugera, quam multa magnaque paropside cœnat? Spartian. Adrian. cap. 11. Ante omnes tamen enitebatur ne quid otiosum vel emeret aliquando, vel pasceret. V. ibi Casaub. [Omnino apud Cic. non Bene vestire, sed Male pascere legendum ex MSS. contra Turneb. 6. Advers. 20. aliosque, docet Gruterus, cujus V. not. Neque proinde de Servis, verum de Pecore verba ipsius accipienda sunt: Estque Tantundem Bene pascere, Ac Bona pascua habere, ut Bene arare, Bonos agros. Junge Plin. 18. 5. & Columel. in præf. lib. 6. licet illi posterius responsum de Male pascendo omittant.
Significat autem sæpius Convivium dare, vel Epulari lautius. Spartian. Adrian. cap. 17. Quem cum plurimis sumtibus pasceret, fercula de aliis mensis etiam ultimis quibusque jussit apponi. Idem Sever. cap. 41. conf. Salmas. not. Item Gronov. Observ. 2. 4. & quos laudat Burm. ad Quintil. 6. 2. p. 560. & ad Petron. cap. 57. p. 284.
Pascere, per translationem ponitur pro Delectare. ut, Pascere oculos: h. e. Visu alicujus rei gratæ oblectari. Ter. Phorm. 1. 2. 35.
Restabat aliud nihil, nisi oculos pascere. Cic. 7. Verr. 64. Quum ejus cruciatu atque supplicio pascere oculos, animumque exsaturare vellent, &c.
Bibliotheca alicujus pasci. Cic. 4. Att. 10. Ego hic pascor bibliotheca Fausti. h. e. Mire delector.
Discordiis &c. pasci. Cic. pro Sext. 99. Aut qui, propter insitum quendam animi furorem, discordiis civium ac seditione pascantur.

Maleficio pasci. Cic. 2. Off. 40. Cujus tanta vis est, ut ne illi quidem, qui maleficio & scelere pascuntur, possint sine ulla particula justitiæ vivere. [Hic est Se alere, Vitam tolerare. V. Abram. ad superiorem Cic. locum, qui tamen similiter exponi non debet.
Re aliqua pasci, delectari, perfrui. Cic. in Pison. 45. His ergo rebus pascor, his delector, his perfruor, quod de vobis hic ordo opinatur non secus ac de teterrimis hostibus.
Animum pascere inani pictura. Virg. 1. Æn. 468. Idem 2. Georg. 285.
Non animum modo uti pascat prospectus inanem. i. e. Delectet, inquit Serv.
Lumina pascere. Ovid. 14. Met. 728.
Corpore ut exanimi crudelia lumina pascas. &
Oculos suos. Ovid. 3. Amor. 2. 6. conf. supra.
Colores pascunt oculos. Lucret. lib. 2. 419.
Spes est quæ pascat amantes. Ovid. 9. Met. 749. Alii codices habent Amorem.
Amorem pascere. Ovid. de Rem. Amor. 748.
Barbam pascere, Alere, Promittere. Hor. 2. Serm. 3. 35.
Crinem. Virg. 7. Æn. 391.
Te lustrare choro, sacrum tibi pascere crinem. Id ex antiquorum superstitione dictum est, qui hoc diis facere instituerant pro sospite secundaque valetudine. Censorinus de die nat. cap. 1. extr. Quidam etiam pro cetera bona valetudine corporis, crinem deo sacrum pascebant. Turneb. V. Lindenbr. ad Censorin.
Famem alicujus. Propert. lib. 4. 3. 22.
Furorem. Claud. ad Hadrian. 22.
Iras. Sil. lib. 12. 721.
Naturam animi pascere atque explere rebus bonis. Lucret. lib. 3. 1016.
Nummos alienos pascere, i. e. Fœnerari, & facere æs alienum usuris crescere, ut ait Porphyrio. Hor. 1. Epist. 19. 35.
Sidera pascit polus. Virg. 1. Æn. 612. V. CONVEXUS.
Pascito linguam, in sacrificiis dicebatur, id est Coerceto, contineto, taceto, inquit Paul. Parcito emendat Salmas. V. Dacer. & supra PARCO. conf. Turneb. Advers. 5. 19. Et 14. 9. vel. Lex. Pitisc.
Pascor, passivum, [νέμομαι] ut, Pascitur herba equus, & Silva pastus arundinea.
Cibo mendicato pasci. Ovid. 5. Trist. 9. 14.
Cibo ante pasto pasci, ingeniose dictum est ab Ovid. de vacca quæ comestas paulo ante herbas, postea ruminat, & iterum comedit. Sic ille in Fragm. Somn. v. 17.
Dum jacet, & lente revocatas ruminat herbas,
Atque iterum pastu pascitur ante cibo.
Melis orbiculatis pasti. Cic. 9. Fam. 15. V. ORBICULATUS.
Polycrates matrem pascit. Hoc adagium ex historia natum ferunt, narrantes Polycratem Samiorum tyrannum, matres militum, qui in bello interiissent, recensuisse, easque locupletioribus civibus nutriendas tradidisse, unamquamque his commendantem verbis, Hanc tibi do matrem. Non incommode usurpabitur, quoties aliquis in commendandis amicis est benignior officiosiorque. Aut ubi quis alieno sumptu de quopiam bene mereri studet, præter officiosa quædam verba, de suo nihil aliud insumens. Erasm. ex Zenod.
Ubi paveris impera. Ad eum modum respondent mullares cuipiam objurganti quod loquaciores essent, & silentium imperanti. Conveniet proverbium, ubi quis imperiosior est in eos, de quibus nihil est meritus. Erasm.

PASCOR, ĕris, pastus sum, [νέμομαι] pasci. dep. Idem. Plin. lib. 11. cap. 48. Solidipedes inter initia pasci, nisi submissis genibus non possunt.
Armenta pascuntur per herbas. Virg. 3. Georg. 162.
Agmen pascitur per valles. Virg. 1. Æn. 190.
Pascitur in magna silva formosa juvenca. Virg. 3. Georg. 219.
Pasci silvas. Virg. 3. Georg. 314.
Apes pascuntur arbuta. Virg. 4. Georg. 181.
Pascitur pecus diem & noctem. Virg. 3. Georg. 342.
Pasci, pro Crescere. Virg. 2. Æn. 684.
— tactuque innoxia molli
Lambere flamma comas, & circum tempora pasci. Serv.
Ignes nocturni pascuntur. Virg. 2. Georg. 432.
Livor pascitur in vivis. Ovid. 1. Amor. 14. 39.

PASCENS, entis. Partic. [νέμων] ut,
Agni pascentes. Virg. 4. Ecl. 45.
Campus pascens cygnos. Virg. 2. Georg. 198.
Capellæ pascentes. Virg. 3. Ecl. 96.
Hœdi pascentes. Virg. 5. Ecl. 12.
Me pascente. Virg. 1. Ecl. 78.
Pecora pascentes. Justin. 2. 2. 3.

PASCENDUS, a, um. Partic. [χορτασθησόμενος] ut, Caballi pascendi. Hor. 1. Serm. 6. 103.

PASTUS, a, um. aliud Partic. [χορτασθείς, νεμηθείς] Qui cibum vel pabulum sumpsit. Cic. pro Cluent. 67. Ut etiam bestiæ fame dominante, plerumque ad eum locum, ubi pastæ aliquando sint, revertantur?
Agna pasta gramine. Ovid. 4. de Ponto, 8. 41.
Boves pasti. Virg. 5. Ecl. 24.
Greges pastos agere. Ovid. 3. Epist. Sabin. 14.
Monstrum pastum sanguine. Ovid. 8. Met. 170.
Vultur pastus cadavere. Sil. lib. 13. 197.
Pastus quæstu judiciario judex. Cic. pro Cluent. 72. Hic ille planus improbissimus, quæstu judiciario pastus, qui illi pecuniæ, quam condiderat, spe jam atque animo incubaret, contrahit frontem. I. e. Nutritus, inquit Budæus.
Mæror pastus fletu. Sil. lib. 13. 582.
Pastus, Quod bestiæ paverunt. Plin. lib. 9. cap. 3. Pastæque radices fruticum remeant.

PASTUS, ûs. m. [νομή, βοσκή] Cic. de Senect. 54. Tum pecudum pastu, & apum examinibus, tum florum omnium varietate, &c.
Pecudum pastus. Cic. 2. de Nat. Deor. 99.
Matutini pastus. V. Matutinus, in MATUTA.
Abjicere animantes ad pastum. V. ABJICIO.
Accedunt ad pastum animalia alia gradiendo, alia serpendo, alia volando, alia nando. Cic. 2. de Nat. Deor. 122.
Anquirit & parat pastum & latibula omne genus animantium. Cic. 1. Off. 11.
Capessere & conficere pastum. Cic. 2. de Nat. Deor. 121.
Comparavit pastum animantibus large & copiose Natura eum, qui cuique aptus erat. Cic. 2. de Nat. Deor. 121.
Decedere campis a pastu. Virg. 4. Georg. 186.
Decedens a pastu exercitus corvorum. Virg. 1. Georg. 381.
Esse in pastu. Plin. lib. 32. cap. 1. Homines, quibus in pastu est, piscem olent. h. e. Qui eo vescuntur.
Fundit ex sese pastus varios, varieque abundantes bestiis nihil laborantibus terra: nobis autem aut vix, aut ne vix quidem suppetunt summo labore quærentibus. Cic. 2. de Fin. 110.
Inire pastum. V. INEO.
Nata ad pastum tarda & languida pecus. Cic. 2. de Fin. 39.
Reducit vesper vitulos e pastu ad tecta. Virg. 4. Georg. 434.
Redire in pastus. Lucan. lib. 2. 604.
Pastus, de hominibus etiam dicitur. Cic. 11. Philip. 3. Qui popularetur agros, vexaret urbes, non ad spem constituendæ rei familiaris, quam tenere eum posse negant qui norunt, sed ad præsentem pastum mendicitatis suæ?
Pastus hominum. Lucret. lib. 6. 1125.
Suavissimus pastus animorum oblectatio solertiæ. Cic. 3. Tusc. 66.

PASTIO, ōnis. f. [νέμησις] Alimentum pecudum est, sive etiam Actus ipse pascendi. Unde etiam Varronis de R. R. index lib. 3. cap. 1. de Villaticis pastionibus ad bruta pertinentibus. Idem 2. cap. 10. Qui pascunt in saltibus, greges cogere oportet, in pastione diem totum esse, pascere communiter. Cic. pro Lege Manil. 14. Asia vero tam opima est, & fertilis, ut & ubertate agrorum, & varietate fructuum, & magnitudine pastionis, & multitudine earum rerum quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat. Vall. lib. 4. Pastio videtur significare cibum, sed tamen potius ad alimenta pecudum pertinet, quæ pasci dicimus: quanquam suapte natura significat ipsam actionem pascendi, nunc frequentius cibum. Columel. lib. 1. In præfat. Porculatoris vero & subulci diversa professio, diversæ pastiones. Hygin Fab. 254. In pastionem boves mittere.

PASTŪRA, æ. f. Idem. Pallad. Septemb. tit. 8. Usque in Majum mensem ejus pastura sufficiet.

PASTOR, ōris. m. [νομεύς, ποιμήν, βοτήρ, βούκολος, συβώτης] Qui curam habet pascendi pecoris. Vox sæpius repetita apud Catonem, Varronem, & Columel. Plin. lib. 12. cap. 5. Intra sepem eam æstivant pastores. Cic. pro Flacc. 39. O pastores nescio quos cupidos litterarum.
Sacra pastorum, Palilia. Ovid. 4. Fast. 723.
Loca pastorum deserta. Lucret. lib. 5. 1386.
Regna pastorum deserta. Virg. 3. Georg. 479.
Duros pastor. Juven. 11. Sat. 151.
Pastoris duri est hic filius, ille bubulci. Videtur hoc loco Bubulcos a Pastoribus segregare.
Lentus. Propert. lib. 4. 11. 29.
Boni pastoris est, tondere pecus non deglubere. Parœmia est, quam Suetonius in Tib. 32. Tiberium provinciarum præsidibus rescripsisse tradit.
Metaphorice sic dicuntur Reges, & Sacerdotes. Sic, Pastor animarum Christus, sæpius apud Ecclesiasticos.

PASTŌRĀLIS, e. Adj. [ποιμενικός, βουκολικός] Quod ad pastorem pertinet: ut, Pastoralis habitus. Liv. 9. 36.
Antra. Claud. de Nupt. Honor. 114.
Auguratus. Cic. 1. de Divin. 107. Ille Romuli auguratus pastoralis, non urbanus fuit, nec fictus ad opiniones imperitorum.
Baculum. Sil. 13. 334.
Cantus. Claud. 1. Paneg. 182.
Juventus. Ovid. 2. Fast. 365.
Myrtus. Virg. 7. Æn. 817.
Signum. Columel. lib. 6. cap. 23.
Tectum. Stat. 12. Theb. 268.
Truncus. Stat. 4. Theb. 301.

PASTORALITER, Adv. Venant. Fortun. lib. 8. in epist. quæ inter 14. & 15. carm. est.

PASTŌRIUS, a, um. Adj. [νομαδικός] Idem quod Pastoralis. Varr. 2. de R. R. cap. 1. An ea quæ mihi heri dixisti de pastoria re? Emendatiora exemplaria habent Pastoritia.
Pellis pastoria, pro Habitu pastorali. Ovid. 2. Met. 680.
Sibila pastoria. Ovid. 13. Met. 785.

PASTORITIUS, a, um. aliud Adj. [ποιμενικός] Idem. Cic. 1. Att. 16. Itaque & ludis & gladiatoribus mirandas ἐπισημασίας, sine ulla pastoritia fistula auferebamus. h. e. Eximias significationes & gratulationes populi auferebamus & consequebamur, sine ullo sibilo. Sæpe enim pastoribus sibilus loco fistulæ est, ac sibila oris ut fistula canunt. Plutarch. Καὶ φανέντος ἐν θεάτρῳ τοῦ Ὄθωνος, ἐξεσύριζον ἐνυβρίζοντες, οἱ δ' ἱππεῖς ὑπέλαβον κρότῳ τὸν ἄνδρα λαμπρῶς. αὖθις δ' ὁ δῆμος ἐπέτεινε τὸν συριγμόν. I. e. Quum in theatro visus esset Otho, populus exsibilabat: equites insigni plausu excipiebant: sed rursus populus sibilos augebat. Sic Turneb. & Muretus.
Canis pastoritius. Apul. 9. Met. p. 233.
Sodalitas pastoritia & agrestis. Cic. pro Cœl. 26. Fera quædam sodalitas & plane pastoritia atque agrestis germanorum Lupercorum.
Vitam pastoritiam agere. Varr. 1. de R. R. cap. 2. Scribitur & Pastoricius.

PASCUUS, a, um. Adj. [νόμιμος] Paul. in l. Silva. D. de verb. significat. Silvam pascuam appellat, quæ est pascuis pecudum destinata. Plaut. Truc. 1. 2. 47.
Non arvus hic, sed pascuus est ager, si arationes
Habituris, &c.
Pascua rura reddere, apud Lucret. lib. 5. 1247. I. e. Colere rura, ut apta essent pascendis armentis.

PASCUUM, i. n. [ἐπινομία, νομή, χιλός] Locus, in quo pecudes pascuntur, sive ager, sive pratum, sive mons, aut collis fuerit. Colum. 7. 1. Rus, quod pascuo caret. Varro 2. de R. R. cap. 11. Pascuum viride.
Frequentius plur. Pascua, orum. Columel. lib. 7. cap. 1. Nec tamen ulla tam blanda sunt pabula, aut etiam pascua, quorum gratia non exolescat usu continuo.
Herbosa. Ovid. 2. Met. 689.
Læta. Hor. 4. Carm. 4. 13.
Palustria. V. Palustris, in PALUS.
Vastum. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 168.
Intenta pascuis caprea. Hor. 4. Carm. 4. 13.
Manducat pascua equi. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 278.

Digitized by Google

Pascua, ut sit Plin. lib. 18. cap. 3. etiam nunc in tabulis Censoriis dicuntur, Omnia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuerat.

Censorum pascua. Cic. 1. de Lege Agrar. 5. Veneat, inquit, silva Scantia. Utrum tandem hanc silvam in relictis possessionibus, an in Censorum pascuis invenisti?

Pascālis, e. Adj. [νομαδικός] Pascales oves, inquit Festus, pro Pascuales, inscienter Cato dixit. & paulo post, Pascales & Oves & Gallinæ appellantur, quod passim pascuntur. Al. Passales. Lucil.

Pascali pecore, ac montano, hirto atque soloce. Fest. in Solox.

Pascuālis, e. Adj. Quod pastu vivit. V. Festus in dict. præced.

Pascuārii, Qui vectigal dant ex pascuorum publicorum conductione: dicti quod ea conducebant causa pascendi pecoris.

Pascue, Adv. pro Laute. ut, Abacum pascue vinulentam. Apul. Met. lib. 8. apud Beroald. p. 197. p. 127. Stew. Sed Elmenhorstius exhibet p. 217. In abacum ad pascua jurulenta.

Pascuōsus, a, um. Adj. ut, Herba pascuosa. Apul. de Herb. cap. 92.

Pascito, [βόσκομαι] āre. frequent. a Pasco. Varro 3. de R. R. cap. 16. Nunc feras dico, quæ in silvestribus locis pascitant: cicures, quæ in cultis.

Pastīcus, a, um. Adj. ut, Hœdus, sive agnus pasticus. Apic. 8. 6. Edulii genus nescio quod. [Vereor, ut sit a Pasco.

Pāses, ĕtis. m. [Πάσης] Vir quidam fuit præstigiarum, & magiæ peritia insignis. Is incantamentis quibusdam efficiebat, ut repente convivium omnibus instructum partibus adesse videretur: rursum, ubi libuisset, omnia protinus evanescebant. Emebat item frequenter, pretiumque rei numerabat, verum mox nummus, non apud venditorem, sed apud Pasetem reperiebatur. Hinc natum est proverbium, Pasetis semiobolus; de Ra nova, stupendaque, & præstigiis simillima. Suidas.

Pāsiphăe, ēs. & **Pasiphăa**, æ. f. [Πασιφάη] fuit filia Solis, & uxor Minois regis Cretæ, quam in fabulis ferunt ex tauro genuisse Minotaurum, qui partim hominis effigiem habebat, partim tauri. Propert. lib. 2. 28. 52.

Vobiscum Europe, nec proba Pasiphae. conf. Hygin. Fab. 40. Virg. 6. Ecl. 45. & 6. Æn. 24. Ovid. 1. de Arte Am. 289. &c. Sil. 8. 471. Nat. Com. 6. 5. V. MINOTAURUS.

Pasiphae, Circe, & Æe e Perside, Oceani filia, natæ, patre Sole, in numero dearum habentur. Cic. 3. de Nat. Deor. 48.

Fanum Pasiphaæ. Cic. 1. de Divin. 96. Qui præerant Lacedæmoniis, non contenti vigilantibus curis in Pasiphaæ fano, quod est in agro propter urbem, somniandi causa excubabant.

Pasiphaēius, a, um. Adj. [Πασιφαεῖος] Ovid. 15. Met. 500.

— me Pasiphaeia quondam
Tentatum frustra, &c. i. e. Phædra, quæ Pasiphaes fuit filia ex Minoe.

Pāsitĕles, is. m. [Πασιτέλης] Sculptor egregius in Græcis natus, & civitate Romana donatus. Plasticen matrem statuariæ sculpturæque & cælaturæ esse dixit: & quum esset in omnibus his summus, nihil unquam fecit antequam finxit. Plin. lib. 35. cap. 12. & lib. 36. cap. 5.

Pāsithĕa, æ. vel **Pasithae**, ēs. f. [Πασιθέη] una ex tribus Gratiis, ut quidam volunt. Dea Pasithea. Catul. 61. 43. Stat. 2. Theb. 286.

Non hoc Pasithee, blandarum prima sororum.

Pasithoe, es. f. [Πασιθόη] Nomen est nymphæ marinæ Nerei & Doridis filiæ, ut inquit Hesiodus in Theogonia. v. 352.

Pasitigris, [Πασίτιγρις] nomen Tigris fluvii ea in parte, qua duo ejus alvei confluunt. Plin. lib. 6. cap. 27. Tigris citra Seleuciam Babyloniam CXXV. M. passuum divisus in alveos duos, altero Meridiem ac Seleuciam petit, Mesenem perfundens: altero ad Septentrionem flexus, ejusdem gentis tergo campos Cauchas secat. Ubi remeavere aquæ, Pasitigris appellatur.

Passargadæ, vel **Passaoardæ**, [Πασαργάδαι Steph.] Castellum in Media, Cyri sepulchro nobile, non procul ab Ecbatana. Plin. lib. 6. cap. 26.

Passales & oves, & gallinæ appellantur, quod passim pascuntur. Paul. V. Pascalis in PASCO.

Passălus, i. m. [Πάσσαλος] & Achemon Cercopes, sive Perperi, fuere filii Semnonidis mulieris fatidicæ, qui quum nullo non injuriarum genere in obvium quemque debaccharentur, a matre admoniti sunt ut sibi a Melampygo caverent. Evenit deinde, ut Hercules sub arbore quadam dormiret, armis in eandem reclinatis. Accesserunt Cercopes fratres, eumque dormientem ipsius armis aggredi tentarunt. At ille protinus insidias sentiens, correptos ac vinctos de clava suspendit leporum situ, & ad eum modum gestabat. Pendentes itaque capitibus deorsum demissis, posticum Herculis, nigris pilis horridum, atque hispidum intuiti, non Lydorum more, læve ac depilatum, materni moniti illis in mentem venit, eaque de re inter se confabulabantur. Quod simulac audivit Hercules, cognomine delectatus, & in risum solutus, vinculis eos liberatos dimisit. Erasm. Chil. 2. 1. 43. V. Suid. in Μελαμπύγου τύχοι.

Passer, cognominatus est M. Petronius memoratus a Varr. de Re Rust. 3. 2.

Passer, ĕris. dubii generis. [σπουθίον] Avis vulgo nota. Plin. lib. 10. cap. 36. Contra passeri minimum vitæ, cui salacitas par. Mares negantur anno diutius durare: argumento, quia nulla Veris initio appareat nigritudo in rostro, quæ ab æstate incipit. Feminis longiusculum spatium.

Ex passerum numero, belli Trojani annos auguratus est Calchas. Cic. 1. de Divin. 72.

Marinus passer. Plaut. Pers. 2. 2. 17.

Vola curriculo. P. istuc marinus passer per Circum solet. Festus, Passer marinus quem vocat vulgus Struthiocamelum. Perottus Strutomellum legit, & avis genus esse dicit. Sic & in edit. novissima Festi. Quidam Marinum passerem Piscem eundem esse dicunt cum nostra *solea* quam vulgo vocamus: alii vero passeres putant nostris *carletu* similiores. Marinus autem vocatur passer, ut reor, quod ex Africa in Italiam mari adveheretur. Turneb. V. Scalig. ad Fest. & Auson. lect. 2. 7.

Passer a Plinio lib. 32. cap. 11. recensetur inter Piscium marinorum planorum genera.

Passer piscis a rhombo hoc tantum differt, quod rhombo situs corporis dexter resupinatus est: passeri lævus. Plin. lib. 9. an. pr. Hor. 2. Serm. 8. 29.

Ut vel continuo patuit, cum passeris, atque
Ingustata mihi porrexerit ilia rhombi. V. & Columel. 8. 16.

Passercŭlus, i. m. dimin. [σπουδίον] Cic. 2. de Divin. 65. Cur autem de passerculis conjecturam facit, in quibus nullum erat monstrum: de dracone silet, qui (id quod fieri non potuit) lapideus dicitur factus?

Passerīnus, a, um. Adj. Pompon. apud Non. 2. 335. At ta objectes frustatim passerinum prandium.

Passernīces, um. f. Cotes sunt, quæ trans Alpes inveniuntur, aquam aciem trahentes. Plin. lib. 36. cap. 22. Repertæ sunt in Italia aqua trahentes aciem acerrimo affectu: necnon & trans Alpes, quas Passernices vocant.

Passienus Crispus, bis Consul, Orator, Agrippinæ matrimonio & Nerone privigno clarior. Eum arborem amasse, complexum, ac libasse Plin. lib. 16. cap. ultimo narrat. V. CRISPUS Passienus. conf. PASCHIENUS.

Passim, Adv. [σποράδην, ἀνέδην] a Passu deducitur; significat Sparsim, passu distante, inquit Valla 6. 19. ut, Grex passim pascitur. Cic. pro Font. 23. Hi contra vagantur læti atque erecti passim toto foro.

Vulgo, passim. Cic. pro Muren. 73. Num locum ad spectandum dare, aut ad prandium invitare? minime: sed vulgo, passim. quid est vulgo? universos.

Bacchari passim in montibus. Lucret. lib. 5. 822.

Currentia passim vina rivis. Virg. 1. Georg. 132. Abundanter ubique. Serv.

Dividi passim & pervulgari, atque edi Pop. Romano imperavi. Cic. pro Sull. 42. De tabulis loquitur.

Passim ac libere, solutas opere, volitare. Cic. 2. de Orat. 23. de avibus.

Sternuntur passim corpora per vias. Virg. 2. Æn. 364.

Vagari passim tota regione. Virg. 6. Æn. 886.

Vagantes huc & illuc passim volucres natura efficit. Cic. 2. de Divin. 80.

Passim, Ubique aliquando significat. Lactant. Creditur ei passim tanquam cognitæ veritati. Valla l. c.

Passim, Undique. Lactant. lib. 2. cap. 7. Eo passim confugerunt ex finitimis locis pessimi quique, sine ullo conditionis discrimine. Valla ibid.

Passim & undique. Cic. 1. de Orat. 191. Passim licet carpentem, & colligentem undique, repleri justa juris Civilis scientia.

Passim, Quomodolibet. Virg. 3. Æn. 510. — passimque in litore sicco
Corpora curamus. Passim, inquit, pro eo quod est, Prout quisque vult: sive Sine ullo conditionis discrimine. Perott.

Passim & Ordinatim, contraria. Cic. 11. Fam. 13. Biduo me Antonius antecessit, itinera multo majora (fecit) fugiens, quam ego sequens: ille enim iit passim, ego ordinatim. ubi V. quæ Græv. ex Schelio.

Passim corvus insequi. Proverbium de iis, qui nullum certum vitæ scopum sibi proponunt, sed ex tempore vivunt, ad quamvis occasionem mutabiles. Hinc illud,

Est aliquid, quo tendis, & in quod dirigis arcum?
An passim corvos sequeris, testaque lutoque? Erasm.

Passio, ōnis. f. In PATIOR.

Passivum, i. n. aut potius **Pasinum**, [Σπασίνου χάραξ Steph.] Urbs fuit in sinu Persico, olim dicta Charax, post ab Alexandro Alexandria, ab Antiocho inde Antiochia. novissime a Pasino, aut, ut alii volunt, Spasino, Spasinum: auctores Dion in vita Trajani, Stephan. & Plin. lib. 6. cap. 17.

Passum, i. n. [γλυκύ] a Passus partic. verbi Patior; Liquoris genus est, inquit Nonius 17. 6. quod ex uva passa cogitur. Uvæ autem ideo passæ dicitur, quod in siccando passa est solem. Plin. lib. 14. cap. 1. Quinetiam & a patientia nomen acinis datur passis. Ibidem, cap. 9. de dulcium vinorum generibus, Passum, a Cretico Cilicium probatur, & Africum, & in Italia provinciisque finitimis. Fieri certum est ex uva, quam Græci sticam vocant, nos Apianam. Item scirpula, diutius in vite sole uvis adustis, aut fervente oleo. Quidam e quacunque dulci, dum præcocta alba faciunt siccantes sole, donec paulo amplius dimidium pondus supersit, tusasque leniter uvam exprimunt. Deinde quantum expressere, adjiciunt vinaceis aquæ puteanæ, ut & secundarium passum faciant. Diligentiores eodem modo siccatis acinos eximunt: ac sine sarmentis madefactos, vino excellenti, donec intumescant premunt. Et hoc genus ante cetera laudant. Ac simili modo aqua addita, secundarium faciunt. Passi faciundi ex uvis insolatis rationem fusissime docet Columel. lib. 12. cap. 37. conf. Virg. 2. Georg. 93. Cels. 2. 10. Juven. 14. Sat. 270. Plaut. Pseud. 2. 4. 51. Gell. 10. 23. Apic. 2. 3. Adde Voss. 1. Inst. Orat. 10. 5. p. 169. & plures alios in Lex. Pitisc.

Passus, partic. a verbo Patior. V. PATIOR.

Passus, a Pando. V. PANDO.

Passus, ūs. m. [βῆμα] Mensura intervallorum. Budæus, Passus a passis manibus dici videtur: alii Passum quinque pedum esse putant, id est duorum gressuum: ut sit gressus, id est βῆμα, cubiti unius & pedis, hoc est pedum duorum semis. Alciatus in l. Mille passus. D. de verborum significat. Passus continet quinque pedes, sic dictus, quod passis, id est dilatatis brachiis & manibus hanc dimensionem conficiamus. Hinc Manuum passus vocat Innocent. p. 229. Goes.

Magnitudinem passus colligere licet ex descriptione stadii, quæ habetur Plin. lib. 2. cap. 23. Stadium, inquit, vigintiquinque nostros efficit passus, hoc est pedes sexcentos XXV.

Passus simplex est, Qui pedes duos & semipedem continet: Passus geometricus, Qui pedes quinque. His veteres suos lapides & milliaria metiebantur. V. Frontin. p. 30. Goes & Excerpt. de Mensur. p. 322.

De vulgari & legali passu vide Auctores in Lex. Pitisc.

Perpauculi. V. PERPAUCUS.

Ambulare quingentos passus. V. AMBULO.

Ambulare millia passuum septingenta triduo. Cic. pro Quint. 79.

Conficere passus. V. CONFICIO.

Deducere passus mille in altitudinem. V. DEDUCO.

Passus sæpissime pro Gressibus ponuntur, quum sit Plenus gressus & virilis proprie. Sic

Ægri passus. Valer. 3. Argon. 357.

Ambiguis passibus Fortuna volubilis errat. Ovid. 1. Trist. 8. 15.

Lenti. Ovid. 2. Met. 573.

Rapidi. Valer. 6. Argon. 489. — rapidis mirantem passibus aufert.

Accurrere rapidis passibus, poeticum est. V. ACCURRO.

Associare passus alicui. Stat. 3. Theb. 454.

Deside passu ire. Stat. 5. Silv. 2. 61.

Explicare citatis passibus celerem cursum. Senec. Hippol. 10.

Non faciente strepitum passu venit senectus. Ovid. 3. Trist. 7. 36.

Incedere inerti passu. Ovid. 2. Met. 772.

Incessit tardo passu. Ovid. 11. Met. 49.

Movens

Digitized by Google

Movens fonoro passu aurichalca. Valer. 3. Argon. 61.
Peragrare passibus disjunctissimas terras. Cic. pro Marcel. 5.
Patere aliquem cito passu. Ovid. 2. Fast. 741.
Præterire tacito passu. Claud. de Sext. Conf. Hon. 509.
Procedere anili passu. Ovid. 13. Met. 333.
Proferre passus proceros. Lucret. lib. 4. 825.
Radere ficco freta passu. Ovid. 10. Met. 654.
Sequitur admisso vestigia passu. i. e. Passu veloci. Ovid. 1. Met. 532.
Sequi aliquem æquis passibus. Virg. 2. Æn. 724.
Spatiantur conjunctis passibus ambo. Ovid. 11. Met. 64.
Venit ingenti passu. Ovid 3. Amor. 1. 2.
Venit tremulo horrida passu hiems. Ovid. 15. Met. 212.
Volare alite passu. Ovid. 10. Met. 587.
Urgere vestigia trepidis passibus. Stat. 2. Theb. 646.

PASTICUS, V. PASCO.

PASTILLUM, est in facris Libi rotundi genus. Fest.

PASTILLUS, i. m. [[illegible]] dimin. videtur a Pasta; quamvis fiat mutatio generis. Quidam a Pastu derivant. Pastillus, inquit Festus, forma panis parvi, utique diminutivum est a Pane. Hinc
Pastilli medicinales, & Pastilli odorati. Hor. 1. Serm. 2. 27.
Pastillos Rufillus olet, Gorgonius hircum. Pilulas unguentarias exponit Erasmus. Trochisci Græce dicuntur ab orbiculari forma. Pastilli medicis, Aridu funt medicamenta, contrita humore non pingui, aut vino vel aceto incocta, quæ a coctione rursus inaruerunt: quæ quum utendum est, fubinde ejusdem generis humore diluuntur, deinde vulneribus illinuntur: non autem imponuntur ut emplastra. Plin. lib. 33. cap 6. de stimmi, five stibio, quod in argenti metallis invenitur. Quod ibi subsidit, flos intelligitur, ac linteolo interposito in sole siccatur, non ut perarescat: iterumque in mortario teritur, & in pastillos dividitur. Budæus.
Pastilli, Emplastra, Malagmata, cognata funt genere in instrumento Chirurgico: inter se tamen differentia, ut late docet Cels. lib. 5. medicinæ, cap. 17. Budæus. V. Galen. lib. 5. de Compos. medic. secund. genera. cap. 6. 1. 2. 3. 4. & Barth. Advers. 36. 3.

PASTILLICO, āre. Plin. lib. 21. cap. 5. Luteus & bellis pastillicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur. Perottus Patulicantibus legit, quod Hermolaus non probat.

PASTILLATUM Argentum. V. ARGENTUM.

PASTĪNĀCA, æ. f. [[illegible]] Herba, cujus radix editur, & vulgo expetitur. Plin. lib. 19. cap. 5. Ex iis pastinacæ unum genus agreste sponte provenit, staphylinos Græce dicitur. Alterum seritur radice vel femine, primo Vere vel Autumno, ut Hygino placet Februario, Augusto, Septembri, Octobri, solo quam altissime refosso. Annicola utilis esse incipit, bima utilior, gratior Autumno, patinisque maxime. Columel. lib 9 cap 4. Et lib. 6. cap. 17. Est autem dicta pastinaca, quod pastinum referat & tanquam habeat. Auctor Turneb.
Pastinaca, Piscis genus, de quo Plin. lib. 9. cap. 48. Nam pastinaca latrocinatur ex occulto, transeuntes radio (quod telum est ei) figens. Argumenta solertiæ hujus, quod tardissimi piscium hi mugilem velocissimum omnium habentes in ventre reperiuntur. Idem lib. 32. cap 7. 13. & cap. 11. 8. Et Cels. lib. 6. cap. 9. Et plani piscis, quam nostri pastinacam, Græci [illegible] vocant, aculeus torretur. Nomen ex eo invenisse videtur, quod telum quasi pastinum habeat. Turneb.

PASTINUM, i. n. [[illegible], [illegible]] Instrumentum vinitorium. Columel. lib. 3. cap 18. Sed Julius Atticus prætorto capite, & recurvato, ne pastinum effugiat, prædictum femen demersit. Pastinum vocant agricolæ ferramentum bifurcum, quo femina panguntur. Unde etiam repastinatæ dictæ fuere vineæ veteres, quæ refodiebantur. Hæc enim propria appellatio restibilis vineti erat. Nunc antiquitatis imprudens consuetudo, quicquid amoti soli vineis præparatur, Repastinatum vocat. V. Popm. de Instrum. fund. cap. 8.
Pastinum, aliter fumit Papinianus in l. Divortio, in fine. Et Pallad. lib. 2. cap. 10. Pastinum instituere, est agrum vitibus destinatum fodere, frutices & arbores inutiles summovere, feminaria facere, arbores quadragenis pedibus distantes, quibus vitis adnectatur, disponere.

PASTINO, [[illegible]] āre. est Agrum fodere. Columel. lib. 3. cap. 13. Nunc pastinandi agri propositum est rationem tradere. Ac primum, ex omni, five arbustivo, five silvestri loco, quem vineis destinaverimus, omnis frutex atque arbor erui & summoveri debet, ne postea fossorem moretur, neve jam pastinatum solum jacentibus molibus imprimatur, & exportantium ramos atque truncos ingressu proculcetur. Idem 11. 3. & Pallad. Jan. tit. 10.

PASTINĀTUM, i. n. [[illegible]] Columel. lib. 3. cap. 10. Sive enim pastinato deponitur, five trunco inseritur, largioribus satiatur alimentis, quam prius quum esset in egeno. De vite. Sic lib. 4. cap. 4. Facta in pastinato scrobe.

PASTINATIO, ōnis. f. [[illegible]] Columel. lib. 3. cap. 12. extr. Quibus omnibus diligenter exploratis, tum pastinationem suscipiemus. Plin. lib. 17. cap. 21. De pastinatione dictum est.
Altitudo pastinationis. Columel. 3. 13.
Mensura pastinationis. Idem 11. 2.

PASTINATUS, ûs. m. [[illegible]] Idem, ac Pastinatio. Plin. lib. 17. cap. 20. Alba populus feritur bipedaneo pastinatu.

PASTINĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Columel. lib. 3. cap. 13. Nam duas regulas ejus latitudinis, qua pastinator sulcum facturus est, in speciem Græcæ litteræ χ, decussavimus. Utitur & Firmic. lib. 5. cap. 4.

PASTIO, V. PASCO.

PASTŌMIS, idis. f. [[illegible]] Instrumentum ferreum, five ligneum, quod ad cohibendam equorum tenaciam naribus vel morsui imponitur. Lucil. apud Non. 1. 84.
Pastomides huic ingentes de naribus pendent. Dicitur autem Pastomis voce lacessita & læsa, velut Epistomis aut Epistomium. Immo vero tanquam [illegible], id est additamentum ori adjectum & appensum: atque ita scribendum Turnebo videtur, Adv. 17. 24. Marcer. dedit Postomis q. V.

PASTONA, Civitas ad Euphratem. Plin. lib. 5. cap. 24.

PASTŎPHŎRI, orum. m. pl. [[illegible]] Sacerdotes sacrosancti Ægyptiorum, honoratiores ceteris. Dicti Pastophori, quod ferant pallium Veneris, cui nomen est Pastos. Pastophoros etiam Venus est appellata. Apud Apulejum in Asino lib. 11. p 265. & 271. & 273. Elmenh. ita vocantur Sacerdotes Isidis pallium in supplicationibus ferentes.
Pastophori, funt Sacerdotes facris gestaminibus induti. Eos Pastophoros Budæus interpretatur, qui multa & varia eruditione, ut temporibus quisque fuis, imbuti, quum omnia pæne genera philosophandi partim pererrassent, partim præteriissent, salutem suam tandem anxie, sociorumque perquirebant: quæ nihil esset aliud, quam aditus in patriam. Budæus lib. 5. de Asse.

PASTOPHORION, i. n. [[illegible]] Pastophororum domus. Quidam dicunt esse Thalamum in quo habitat præpositus templi. Alii Thalamum nuptialem. Unde & Venus appellata est Pastophoros, quasi Thalamifera, quod Thalamum nuptialem curet & administret: nam [illegible]. thalamus nuptialis dicitur, qui alio nomine [illegible] appellatur. V. Suid. & Salmas. in Solin. p. 856.

PASTOR, PASTORALIS, PASTORALITER, PASTORITIUS, PASTORIUS, V. PASCO.

PASTOS, Oppidum ad Ægeum mare, non procul a Neapoli regione Thraciæ. Plin. lib. 4. cap. 11.

PASTURA, PASTUS, V. PASCO.

P A T

PATR. Patricius.

PATAGA, Syenitarum civitas, in Arabia. Plin. lib. 6. cap. 29.

PATAGE, Insula aliis nominibus Platage, nunc Amorgos, inter Sporadas. Plin. lib. 4. cap. 12.

PĂTĂGIUM, i. n. Fest. Patagium est, Quod ad summam tunicam assui solet, quæ & Patagiata dicitur; & Patagiarii, ejusmodi operis factores. Paulus. Apulejus 2. Milef. p. 119. Elmenh. Uberes enim crines leniter emissos, & cervice dependulos, ac deinde per colla dispositos, sensimque sinuato patagio recedentes paulisper ad finem conglobatos, in summum verticem nodus astrinxerat. Quo in loco Beroaldus dicit. Patagium id genus ornamenti dici, quod mulieres in summa camisiæ parte circa collum assuunt. &, ut inquit Apulejus, pinnatum. Nonius 14. 9. Patagium, aureus clavus, qui pretiosis vestibus immitti solet. V. CLAVUS. s. l. Spon. Miscell. §. 6. p. 224. Reines. Inscript. class. 12. n. 83. vel Lex. Pitisc. ubi de eo late differitur.

PATAGIARIUS, i. m. Qui patagia conficit. Plaut. Aul. 3. 5. 35. Patagiarii, indusiarii. conf. Cerda Advers. 185. 10.

PATAGIĀTUS, a, um. Adj. Plaut. Epid. 2. 2. 47.
Tunicam rallam, tunicam spissam, linteolum cæsicium,
Indusiatam, patagiatam, caltulam, aut crocotulam.

PĂTĂGUS, i. m. Legimus in Festi commentariis Patagum, Morbi genus esse, neque præterea quicquam reperimus: quod enim morbi genus sit, nobis cogitandum reliquit vel ipse, vel ejus abbreviator. Fere crediderim, inquit Turnebus, Morbum esse vitis, qui [illegible] apud Theophrastum scribitur. Ejus verba sunt, [illegible]: ubi Theodorus [illegible] legisse videtur, quum Pasillum interpretetur: ac videtur hoc morbi genus esse, quum sauciatur ligone in ablaqueatione, ut sit Patagus, Plaga & percussio. Hæc ille. Capitis est conquassatio in Plauti fragmento quod citat Macrob. 5. Saturn. 19.
Mecum habet patagus, æs, morbus conf. Taubm. ad Plaut. p. 1486. Nomen a maculis habet morbus ille pestilens quo correptus qui moritur, nullum indicium morbi relinquit præter nævulos in parte corporis. V. Scalig. Append. ad Conject. p. 192.

PATĂLIS, e. Adj. Idem quod Patens. Plaut. Truc. 2. 2. 22.
Ut ego me ruri homonari mavelim patalem bovem. Patalem bovem appellat, Cujus cornua diversa sunt, ac late patent. Paul. Sunt qui legant Patulam bovem. Græci quoque ejusmodi boves [illegible] vocant, ut observat Scalig. in Conject. p. 43.

PATALE, Portus celeberrimus in India, in quo Sol dexter oritur, umbræ in Meridiem cadunt. Plin. lib. 2. cap. 73.

PATĔLĀNA, æ. f. Dea frumenti cum folliculi ejus patescunt. V. Augustin. de Civ. Dei, 4. 8. Cæl Rhod. Ant. Lect. 25. 30. vel Lex. Pitisc. al. Patelene & Patellana V. Elmenh. in Arnob. p. 131.

PĂTĂRA, ōrum. n. pl. [[illegible]] Urbs Lyciæ, ubi Apollo dabat responsa. Dicta a Pataro Apollinis filio, vel ab alio Pataro Lapeonis filio. Vulgo nunc *Patera* vocatur, teste Olivario in Mclam. Hinc

PĂTAREUS, a, um. Adj. [[illegible]] Stat. 1. Theb. 696.
Phœbe parens, seu te Lyciæ Patarea nivosis
Exercent dumeta jugis. Ovid. 1. Met. 516.
— Patareaque regia fervit.
Patareus, [[illegible]] trisyll. Cognomen Apollinis. Hor. 3. Carm. 4. 64.
Patareus Apollo.

PATAREIS, idos. f. [[illegible]] Patronym. f. pro Adj. Avien. Descript. Orb. 684.
Qua frons tenta salo Patareidos eminet arcis.

PĂTĂVIUM, [[illegible]] urbs in Italia, in Marchia Trevisana, ab Antenore condita, unde & Antenorea dicta est. V. ANTENOR. Fuit patria T. Livii historici. Ptolem. lib. 3. cap. 1. Exstat hodie in eadem urbe Antenoris sepulcrum vetustissimum cum hujusmodi inscriptione, quæ ob nimiam vetustatem vix legi potest,
Inclytus Antenor patriam vox Nisa quietem,
Transtulit huc Henetos, Dardanidumque fugas.
Expulit Euganeos, Patavinam condidit urbem:
Quem tenet hic humili marmore cæsa domus. V. Plin. 5. 1.
Vulgo *Padova* Ital. Dicitur & Padua, q. V.
Urbs Patavi. Virg. 1. Æn. 251.
Est item Ptolem. lib. 5. cap. 1. Urbs est in Ponto five Bithynia, quæ hodie *Polmen* dicitur.

PATAVĪNUS, a, um. Adj. ut, Patavinus ager. Plin. lib. 3. cap. 16.
Patavina puella. Martial. 11. 17.

PATAVĪNĬTAS, ātis. f. [[illegible]] Quintil. lib. 1. cap. 5. Quemadmodum Pollio deprehendit in Livio patavinitatem. De hac vide D. G. Morhoffii librum.

PATEFACIO, V. PATEO.

PATELLA, PATELLARIUS, PATENA, V. PATINA.

PĂTEO, ui, [[illegible], [illegible]] ēre. Apertum esse. Ter. Eun. 5. 8. 29.
— hoc si efficio, postulo ut mihi tua domus,
Te præsente, absente, pateat, invocato ut sit locus, Idem 1. 2. 9.
Sane quia vero hæ mihi patent semper fores. Cæs. 6. Bell. Gall. 22. Iis omnium domus patent, victusque communicatur.
Fores concussæ patuere. Ovid. 2. Met. 768. Virg. 6. Æn. 127.
Noctes atque dies patet atri janua Ditis.

Nares

Nares semper, propter necessarias utilitates, patent. Cic. 2. de Nat. Deor. 145.
Pectus patuit ferro. Ovid. 13. Met. 392.
Tecta patuerunt. Ovid. 14. Met. 575.
Via patuit in cælum. Senec. Med. 12.
Cursus patet. Cic. 10. Att. 15. Quod si nobis is cursus, quem sperabam, pateret, effecissem aliquid profecto, ut tu optas, ut hortaris, dignum nostra mora.
Aditus patet ad aliquid. V. ADEO, ire.
Aditus patet huc, per translationem. Cic. Somn. Scip. 6. Nisi deus is, cujus hoc templum est omne quod conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hoc tibi aditus patere non potest. i. e. Non potes pervenire ad cognitionem harum rerum.
Patere & Obstrui aditum, contraria. Cic. de Clar. Orat. 16. Nec ex conditis, qui jacent in tenebris, & ad quos omnis nobis aditus, qui pæne solis patuit, obstructus est.
Atria patuerunt doctis libellis. Ovid. 3. Trist. 1. 72.
Aures patent tuæ querelis omnium. Cic. 1. Q. frat. 1. Facillimos esse aditus ad te: patere aures tuas querelis omnium. i. e. Te omnium querelas libenter audire.
Libri tui pateant mihi, Accessus ad libros. Cic. 4. Att. 13. Velim domum ad tuos scribas, ut mihi tui libri pateant, non secus ac si ipse adesses.
Locus fugæ patet. Liv. 27. 18. extr. Et jam ne fugæ quidem patebat locus.
Maxime patet Cappadocia. Cic. 15. Fam. 2. Iter eos per Cappadociam, quod ea maxime pateret, esse facturos. i. e. Aditu aperto esset.
Præmia & honores patere dicuntur iis, quibus dari solita sunt. Cic. pro Corn. Balb. 24. Injuriosum & contumeliosum est, iis præmiis, & his honoribus exclusos esse fidelissimos & conjunctissimos socios, quæ pateant stipendiariis, pateant hostibus, pateant sæpe servis.
Valvæ Concordiæ non patent. Cic. 2. Philipp. 112. Subaudi Ædis.
Virginitas patet amanti. Ovid. 14. Met. 133.
Patent hæc omnibus ad visendum, Exposita sunt. Cic. 6. Verr. 5.
Patet, In potestate est. ut, Omnia mea tibi patent. Sallust. in Catil. cap. 10. pr. Ubi cuncta maria, terræque patebant. Subaud. Romanis. Loquitur de amplitudine Romani imperii.
Patere alicui incommodo, Obnoxium & opportunum esse. Cels. lib. 2. cap. 1. Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet. Virg. Cul. 195.

Atque reluctantis crebris, fœdeque patentis
Ictibus ossa ferit. Al. Petentis.

Patet, pro Constat, & manifestum est. Cic. pro Milon. 13. Quid porro Quærendum est? factumne sit? at constat. a quo? at patet. Idem 1. Tusc. 54. Quum pateat igitur æternum id esse, quod seipsum moveat, &c.
Patet, & æque promptum est. Cic. pro Muren. 28. Quod enim omnibus patet, & æque promptum est mihi & adversario meo, id esse gratum nullo pacto potest.
Patere & in promptu esse. Cic. 1. de Orat. 23. Sed quum illa pateant, in promptuque sint omnibus, neque ea interpretatione mea aut ornatius explicari, aut planius exprimi possint, dabis veniam, mi frater, &c.
Causæ patuere. Ovid. 4. Fast. 17.
Iræ deûm patuere. Lucan. lib. 2. 1.
Locus patet, litteris Latinis illustratus. Cic. 2. de Divin. 4.
Late patere, Extensum esse. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Avaritia latissime patet. Cic. 1. Off. 24.
Ars hæc late patet, & ad multos pertinet. V. LATUS.
Locus patet tria stadia, pro Extenditur. Plin. lib. 12. cap. 14. Schœnus patet Eratosthenis ratione, stadia 42.
In latitudinem patere. Quintil lib 1. cap 10. De jugero. conf. Justin. 2. 2. 2.
PATENS, entis. [illegible] Partic. Apertus. Virg. 9. Æn. 693.

— & portas præbere patentes.

Patens & apertum ex omni parte cælum intueri. Cic. 1. de Divin. 2.
Campi patentes. Virg. 4. Georg. 77.
Domus clausa, Patens & exposita, contraria. Cic. pro Quint. 93. Non habere domum clausam pudori & sanctimoniæ, patentem atque expositam cupiditati & voluptatibus. conf. Justin. 28. 4. 5.
Equus, Equesque patens vulneri. h. e. Vulneri recipiendo expositus. Liv. 31. 39.
Humerus patens. Ovid. 2. de Arte Am. 504.
Iter tutum & patens. Hor. 3. Carm. 16. 7.
Locus longe lateque patens. Cic. in Orat.
Locis patentissimis. Suet. Claud. cap. 32. & Calig. 42. 3.
Lux. Ovid. 2. de Arte Am. 620.
Oculi. Lucret. lib. 3. 655.
Os. Lucret. lib. 6. 1173.
Pelagus. Virg. 2. Georg. 41.
Puteus. Hor. 2. Epist. 2. 135.
Spatium. Ovid. 3. Amor. 2. 79.
Vulnus patens in pectore. Virg. 11. Æn. 40.
Via patentiore ad hostem ducuntur. Liv. 7. 7.
Ora patentissimi dolium. Columel. lib. 12. cap. 8.
PATENTER, Adv. [illegible] Compar. Cic. 2. de Invent. 69. Absoluta est, quæ ipsa in se, non ut negotialis implicite & abscondite, sed patentius & expeditius recti & non recti quæstionem continet.
PATOR, ōris. m. [illegible] Hiatus & apertio; sicut Vagor pro Vagitu, & Fluor pro Fluxu. Apul lib 3. Met. p. 137. Elmenh. Tectum scandulare conscendit, quod altrinsecus ædium patore perflabili nudatum &c. Scribonius Largus comp. 46. Ad amplitudinem & patorem narium. Idem, Donec videatur pator narium recipere posse fistulam.
PATURA, æ. f. Idem. Plin Valer. 3. 22. Ad paturam ligare.
PATESCO, [illegible] ēre. Aperiri, patentem fieri: interdum etiam idem quod Patere. Virg. 2. Æn. 309.

— Danaumque patescunt
Insidiæ. i. e. Patent, apparent, manifestæ fiunt. Ibid. 483.
Apparet domus intus & atria longa patescunt.

Campus deinde paulo latior patescit. Liv. 22. 4.
Fragor armorum patescit. Valer. 3. Argon. 217.
Janua. Tibul. lib. 1. 4. 78.
Portus patescit jam propior. Virg. 3. Æn. 530.

Nec ratio solis simplex, nec certa patescit. Lucret. lib. 5. 613.
PATESCENS, vel PATISCENS, entis. ut, Cælum patiscens. Senec. Ep. 94.
PATŬLUS, a, um. Adj. Quod semper patet ut, Arbor patula, h. e. Ampla, & longe lateque suis ramis diffusa ac distenta. Cic. 3. de Fin. 63. At illa, quæ in concha patula pinna dicitur, isque qui enat e concha, &c. Nec est diminutivum.
Æquor patulum. Sil. 13. 157.
Agri. Sil. lib. 15. 560.
Arbor. Ovid. 1. Met. 106.
Arcus. Ovid. 8. Met. 30.
Aures. Hor. 1. Epist. 19. 70.
Boves patulos Plautus appellat, Quorum cornua in diversum supra modum patent. Festus. al. Patales. q. V.
Campi. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 219.
Canistra. Ovid. 8. Met. 675.
Curvamen. Sil. lib. 13. 29.
Fagus. Virg. 1. Eclog. 1.
Fauces. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 112.
Fenestræ. Ovid. 14. Met. 752.
Fossæ. Ovid. 7. Met. 245.
Mundi. Lucret. lib. 6. 107.

Dant etiam sonitum patuli super æquora mundi.

Nares. Ovid 3. Met. 686. Columel. lib. 6. cap. 1. Naribus resimis, patulisque.
Os. Ovid. 16. Epist. 56.
Vias patulas aperire. Sil. lib. 17. 425.
PATULĬCO, [illegible] āre. Aperiri, Patulum fieri. Plin lib 21. cap. 8. Patulicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur. Sic legit Perottus, Hermolaus vero Pastillicantibus. V. PASTILLUS.
PATULCIA, æ. f. ut, Patulcia Juno, apud Reines. Inscript. 1. n. 33. p. 60. Sic dicta Juno, quod patere faceret clausuram uteri. Eadem igitur quæ Lucina.
PATULCIUS, dictus est Janus, quod tempore belli portæ templi ejus pateant. V. Ovid. 1. Fast. 129. conf. Macrob. 1. Saturn. 9.
PATĔFĂCIO, fēci, factum, [illegible] ĕre. Patere facere, Aperire. Liv. 2. 15. Ita induxisse se in animum, hostibus potius, quam regibus, portas patefacere.
Aditum patefacere & Munire ad. Cic. 13. Fam. 79. Huic ego tantummodo aditum ad tuam cognitionem patefacio, & munio.
Aulam vacuam patefecit. Hor. 4. Carm. 14. 36.
Aures assentatoribus patefacere, quod & Dare aures dicimus. V. AURIS.
Fenestram patefacere ad nequitiam. Ter. Heaut. 3. 1. 72.
Fores virga patefecit. Ovid. 2. Met. 812.
Januam patefacere. Cic. 1. de Orat. 204.
Januam famæ patefacere. Plin. 1. Epist. 18. Atque adeo illa actio mihi aures hominum, illa januam famæ patefecit.
Locum ad Consulatum ac triumphos. Liv. 4. 54.
Ocellos lassos patefecit. Propert. lib. 2. 15. 7.
Viam vel iter patefacere alicui ad, vel aliquo loco. Cic. 8. Att. 13. Non patefactum iter ad urbem.
Viam patefacere illustrem atque latam avaritiæ. Cic. 5. Verr. 219. Ne avaritiæ, quæ antehac occultis itineribus atque angustis uti solebat, auctoritate vestra viam patefaciatis illustrem atque latam.
Patefacere, Detegere, manifestare, palam facere. Ter. Hec. 3. 1. 23.

Tot meas injurias, quæ nunquam ullo patefecit loco.

Ostendere & patefacere aliquid. Cic. de Arusp. Resp. 24. Hæc igitur vobis, hæc Populo Romano & scelerum indicia ostendit, & periculorum signa patefecit.
Patefacere & Proferre. Cic. pro Milon. 104. Quum illa indicia communis exitii indagavi, patefeci, protuli, extinxi, omnes in me meosque redundant ex eo fonte dolores.
Conjurationem. Cic. pro Sull. 4.
Defensionem. Cic. 5. Verr. 205. Vide quam tibi defensionem patefecerim.
Odium suum in aliquem. Cic. 12. Att. 13. Sed neque hoc tempore, nec antea patefecisset odium suum in me, nisi omnibus rebus me esse oppressum videret.
Patefacere quod non appareat. Cic. 4. Acad. 44. Quumque ipsa natura accuratæ orationis hoc profiteatur, se aliquid patefacturam, quod non appareat.
Oratione sua aliquid. Cic. 1. de Orat. 204.
Patefacere & illustrare obscura. V. ILLUSTRIS.
Verum patefacere & illustrare. Cic. de Amicit. 97.
Patefaciendum mihi: h. e. Declarandum. Cic. pro Domo, 20. Nec quæ sint in illa Reipub. flamma gesta contra me, neque quomodo, neque per quos, patefaciendum mihi esse arbitror.
PATEFĪO, [illegible] ĕri. Apertum & palam esse. Ter. Phorm. 5. 4. 6.

Quin si hoc celetur, in metu: sin patefit, in probro siem.

Patefieri & Claudi, contraria. Cic. pro Lege Manil. 21. Patefactum nostris legionibus esse Pontum, qui ante Populo Romano ex omni aditu clausus esset.
Fenestræ patefiunt. Propert. lib. 3. 20. 29.
Indiciis & confessionibus suis patefieri. Cic. 3. in Catil. 15.
PATEFACTUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Aditus patefactus. V. ADEO, ire.
Acies patefacta. V. ACIES.
Conjuratio patefacta. Sallust. Catil. cap. 57.
Equus patefactus. Virg. 2. Æn. 259. De equo Trojano.
Patefacta & detecta mutentur. Cic. 4. Acad.
Patefactum & illustratum. Cic. de Amicit. 97. Tamen verum valet, si modo id patefactum & illustratum est.
Patefactum & illustratum, Obscurum & ignotum, contraria. Cic. 1. de Orat. 177. Nonne in ea causa jus applicationis, obscurum sane & ignotum, patefactum in judicio atque illustratum est a patrono?
PATEFACTIO, ōnis f. [illegible] Cic. 2. de Fin. 5. Atqui hæc patefactio, quasi rerum opertarum, quum quid quidque sit aperitur, definitio est, qua tu etiam imprudens utebare nonnunquam.
PĂTER, tris. m. [illegible] notæ significationis. Ter. Adelph. 5. 7. 4.

Tuus hercle vero & animo & natura pater. Varro 4. de L. L. 10.

Pater, quod patefaciat omnia, & ipsum semen. [Quasi non ex Gr. [illegible] sit. V. Voss. Etymol. Videtur tamen Varro, non tam vocis etymon exponere,

exponere, quam causam demonstrare, cur Jovi id cognomen tribuatur, quem Aerem esse veterum opinio fuit.
Circa patrem. V. CIRCA.
Asperitas patris. Ovid. 9. Met. 751.
Attentus pater. Hor. 2. Epist. 1. 173.
Durus. Ovid. 9. Met. 555. Hor. 1. Serm. 2. 17.
Nomina sectatur, modo sumpta veste virili,
Sub patribus duris, tironum.
Naturalis. Cic. 3. Philipp. 25.
Optimus. Hor. 1. Serm. 4. 105.
Severi. Hor. 2. Epist. 1. 109.
Amittere patrem aut liberos. V. AMITTO.
Gerere patrem, pro Paterno affectu esse. Claud. de 4. Conf. Honor. 92.
Ignorat patrem suum. V. IGNORO.
Induere patrem mente, Sumere animum & affectum patris. Claud. Conf. Hon. 157.
Nasci certo patre. V. CASTOR.
Claro patre natus. Hor. 1. Serm. 6. 58. V. CLARUS.
Ingenuo patre natus. Hor. 1. Serm. 6. 21.
Libertino patre. Hor. 1. Serm. 6. 6.
Magno patre nata puella. Hor. 1. Serm. 2. 72.
Nullo patre nati. i. e. Ignobiles. Liv. 4. 3. conf. Hor. 1. Serm. 6. 11.
Rem patris oblimare. i. e. Patrimonium. Hor. 1. Serm. 2. 62. V. OBLIMO.
Patris nomine, Avi, Abavi, Proavi, Atavi continentur: non autem Tritavi, ut opinatur Valla. Quum enim patrum nostrorum memoria aliquid factum esse dicimus, de proxima ætate intelligimus, non de illa etiam sexta. Plin. 7. 3. Q. Metellus Macedonicus, cum sex relinqueret liberos, undecim nepotes, nurus vero generosque, & omnes, qui se patris appellatione salutarent, viginti & septem.
Patres majoresque nostri. Cic. 1. Verr. 93.
Memoria patrum id usu venit. Cic. 1. de Orat. 183.
Sancti patres. Virg. 2. Georg. 473.
Pater, nomen religionis. Unde Dii omnes, Patres vocabantur. Virg. 2. Georg. 4.
Huc pater ô Lenæe. Ubi Servius, Pater licet generale sit omnium deorum, tamen proprie Libero semper cohæret: nam Liber pater vocatur. Idem alio loco, Pater proprie omnium deorum est epitheton.
Divûm pater, atque hominum rex, Juppiter. Virg. 1. Æn. 69.
Humanæ gentis pater, Juppiter. Hor. 1. Carm. 12. 49.
Rerum pater Oceanus. Virg. 4. Georg. 382.
Gravidus pater, Mars. Virg. 3. Æn. 35.
Inachus pater. Valer. Flacc. lib. 5. 209.
Et pater aurato quantus jacet Inachus antro.
Pater, pro Jove, κατ᾽ ἐξοχήν. Virg. 1. Georg. 283.
Ter pater exstructos disjecit fulmine montes. Hor. 1. Carm. 2. 1.
Jam satis terris nivis atque diræ
Grandinis misit Pater, &c.
Magnus pater, Juppiter. Virg. 4. Æn. 238.
Omnipotens pater, Idem. Virg. 2. Georg. 325.
Summus. Virg. 1. Æn. 669.
Pater, Nomen honoris & reverentiæ. Hor. 2. Serm. 1. 13.
— cupidum, pater optime, vires
Deficiunt. Idem ad Mæcenat. 1. Epist. 7. 37.
Sæpe verecundum laudasti, Rexque, Paterque,
Audisti coram.
Pater est & Senior & Magister in re qualibet. V. Barth. ad 3. Theb. Stat. p. 815. & Advers. 58. 3. Hinc
Philosophi etiam sectæ suæ auctores & principes, Patres vocabant. V. Hor. 1. Serm. 3. 126. de Chrysippo, & Lucret. lib. 3. pr. de Epicuro.
Pater Romanus. i. e. Imperator. Virg. 9. Æn. 449.
Dum domus Æneæ Capitoli immobile saxum
Accolet, imperiumque pater Romanus habebit. De Augusto, qui e familia Julia erat, quam domum Æneæ vocat. Ausonius item in eam sententiam videtur accepisse, qui ad Theodosium scribens, Maronem imitatus ita dicit, v. 21.
Tu modo te jussisse, pater Romane, memento.
Patriæ pater, parens libertatis, atque Reipublicæ. Cic. pro Rabir. 27.
De Patris patriæ titulo in nummis, V. Spanh. Diss. 12. p. 445. qui etiam de Patris appellatione defunctis Imperatoribus tributa agit p. 448. Item de Patre castrorum, exercitûs, &c. p. 451.
Quod Pater, nomen esset reverentiæ, idcirco Romulus centum Senatores, quos ad Reip. curam elegit, sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant, qui ad id idonei essent, Patres ab honore vocavit: sive ab ætatis vel curæ similitudine, ut ait Sallust. Catil. cap. 6. Paulus, Patres Senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes attribuebant tenuioribus, ac liberis propriis. Sed planius ipse Festus, q. V.
Consulta patrum. Hor. 1. Epist. 16. 41.
Conscripti patres. Plutarchus in Romulo, Ipsi autem Romani (inquit) Patres conscriptos id collegium appellant, quod nomen & dignitatis plurimum, & invidiæ minimum præ se fert. Sed ab initio tantum patres dicti. Postea ascriptis in eum ordinem pluribus, Patres conscripti vocati sunt. Festus in Adlecti, Patres dicti sunt, inquit, qui sunt patricii generis: Conscripti, qui in Senatu sunt scriptis adnotati. Cic. 13. Philipp. 28. Est etiam Asinius quidam Senator voluntarius, lectus ipse a se. Apertam curiam vidit post Cæsaris mortem: mutavit calceos, Pater conscriptus repente factus est. Bud. conf. CONSCRIPTUS f. l.
Patres allecti, etiam dicebantur Festo auctore l. c. Qui propter inopiam ex Equestri ordine in Senatorum sunt numerum assumpti. Unde illud Suet. Cæs. 80. Peregrinis in Senatum allectis, libellus propositus est, ne quis Senatori novo curiam monstrare velit. Hodie eotem Allecti, Ascriptitiique vocari possunt Latine in collegiis magistratuum, qui vulgo *creati & extraordinarii* vocitantur. Budæus.
Pellati patres. V. Pellitus, in PELLIS.
Pater patratus. V. PATRO, as. Cic. pro Cæcin. 98. Et 1. de Orat. 181.
PATERFAMILIAS, patrisfamilias & patrisfamiliæ, &c. [οἰκοδεσπότης] Qui primus est, & imperium habet in familiam: sive Qui potestatis suæ est, sive puber, sive impuber. Cic. 2. de Legib. 48. Ut ne morte patrisfamilias sacrorum memoria occideret.
Prudens & attentus paterfamilias. Cic. pro Quint. 15. conf. Suet. Calig. 26.
Ambigua voce iudit Martial. lib. 1. 80.
Paterfamiliæ verus est Quirinalis.
PATERNUS, a, um. Adj. [πατρῷος] Quod est patris, vel a patre, ut Paternus amicus. Cic. 14. Att. Ter. in Adelph. 3. 4. 4. O Æschine, pol haud paternum istuc dedisti. Ubi Donatus, Paternum, deest Facinus: & Dedisti, pro Fecisti.
Animus paternus. Hor. 2. Carm. 2. 27.
Avus. Hor. 1. Serm. 6. 3.
Bonorum paternorum exhæres filius. Cic. 1. de Orat. 175.
Census augere paternos. Ovid. 1. Amor. 10. 41.
Cognomen. Hor. 1. Epist. 13. 9.
Domus. Ovid. 11. Met. 437.
Hæreditas. Cic. 1. de Orat. 175.
Honor. Cic. 5. Verr.
Inimicitiæ. Cic. 4. Acad. 1. Ut admodum adolescens cum fratre pari pietate & industria prædito, paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus, &c.
Laris & fundi paterni inops. Hor. 2. Epist. 2. 50.
Necessitudo. Cic. 16. Att. 16.
Necessitudo paterna & amicitia. Cic. 15. Fam. 4.
Nominis paterni satis amplum patrimonium liberis suis relinquere, Cic. pro Domo, 147.
Opes. Ovid. 4. de Pont. 15. 13.
Rebus maternis atque paternis absumptis. Hor. 1. Epist. 15. 26.
Rus. Hor. 1. Epist. 18. 60.
Sanguis paternus, maternusque. Cic. pro Rosc. Amer. 66.
Sedes. Virg. 12. Æn. 44.
Terra. Ovid. 10. Epist. 64.
Paterna. ôrum, n. pl. Ut Gr. τὰ πατρῷα dicunt, pro τὰ πατρῷα χρήματα, sic & Lat. Paterna, pro Paterna bona. H. St. Sic utuntur passim Juris consulti.
PATERNALITER, Adv. Vet. Interp. Iren. 1. 1.
PATERNITAS, ātis. f. Augustin. Epist. 232.
PATRIUS, a, um. Adj. [πατρικὸς] Quod est patris, vel patrum. Virg. 12. Æn. 736.
— patrio mucrone relicto. i. e. Gladio paterno. Ter. Eun. 2. 2. 4.
Hominem haud impurum, itidem patria qui abligurierat bona.
Amor patrius. Virg. 1. Æn. 647.
Animus patrius in liberos. Cic. pro Rosc. Amer. 46.
Artes. Ovid. 1. Epist. 112.
Fundus & lar. Hor. 1. Serm. 2. 56.
Mæror. Cic. pro Flacco, 106. Qui vos, quoniam est id ætatis, ut sensum jam percipere possit ex mærore patrio, auxilium nondum patri ferre possit, orat ne suum luctum patris lacrimis, patris mærorem suo fletu augeatis.
Metus. Ovid. 2. Met. 92.
Opes patriæ. Martial. 9. 84.
Pavor patrius. Lucret. lib. 3. 743. De cervis.
Res patria & avita. Cic. 2. Verr. 13.
Terra. Virg. 6. Æn. 508.
— patria decedens ponere terra. conf. PATRIA, æ. f.
Virtutes. Virg. 4. Ecl. 17.
Patrium est. Ter. Adelph. 1. 1. 49.
Hoc patrium est, potius consuefacere filium
Sua sponte recte facere, quam alieno metu.
PATRIE, Adv. [πατρικῶς] Paterno affectu. Quintil. lib. 11. cap. 1. Utitur hac moderatione Cic. pro Cœl. ut eum non inimice corripere, sed patrie monere videatur.
PATRIA, æ. f. [πάτρα, πατρὶς] Urbs, sive oppidum unde orti sumus: quod patria communis omnium parens sit. Cic. 1. Off. 58. Sed si contentio quædam & comparatio fiat, quibus plurimum tribuendum sit officii. principes sint, patria, & parentes: quorum beneficiis maximis obligati sumus. Virg. 1. Ecl. 3.
Nos patriæ fines, & dulcia linquimus arva:
Nos patriam fugimus. Cic. 3. de Fin. 32. Ut peccatum est patriam prodere, parentes violare, &c.
Nimborum patria Æolia. Virg. 1. Æn. 55
Parens communis omnium nostrûm. Cic. 1. Catil. 17.
Antiquissima & sanctissima parens. Cic. 9. Att. 11.
Patria est, ubicunque est bene. Cic. 5. Tusc. 108.
Consors patriæ. Ovid. 13. Epist. 29.
Exsul patriæ. Hor. 2. Carm. 16. 19.
Extorres patria. Lucret. lib. 3. 48.
Interitus. V. INTERITO.
Parens patriæ. Cic. in Pison. 6.
Sancte pater patriæ, Ovid. 2. Fast. 127. V. PATER.
Solum patriæ, cum omnibus est carum, tum vero dulce atque jucundum. Cic. 4. in Catil. 16.
Antiqua patria. Virg. 2. Æn. 137.
Cara. Horat. 2. Serm. 2. 105.
Cariorem decet esse patriam nobis, quam nosmetipsos. Cic. 3. de Finib. 94.
Munifica, V. MUNUS.
Carere patria. V. CAREO.
Cedere patriæ. V. CEDO.
Conservare. ut, Omnibus, qui patriam conservaverint, adjuverint, auxerint, certum esse in cælo ac definitum locum, ubi beati ævo sempiterno fruantur. Cic. in Somn. Scip. 4.
Excedere patria. Virg. 2. Æn. 361.
Exuere patriam. Tacit. 5. Hist. 5.
Lacerarunt omni scelere patriam. V. LACER, adj.
Mori pro patria, & in patria præclarum est. Cic. 8. Att. 2. Hor. 3. Carm. 2. 13.
Dulce & decorum est pro patria mori.
Mutare victricem patriam victa. V. MUTO.
Remeare in patriam. Ovid. 15. Met. 480.
Retineri amore blando patriæ. Ovid 1. Trist. 3. 49.
Revisere patriam. Virg. 4. Georg. 390.
Quævis terra, patria est. Oraculum est quondam redditum Meleo Pelasgo,

Pelasgo, de victoria consulenti. Admonet adagium virum sapientem ac bonum, ubicunque gentium vixerit, felicem esse. Erasmus.

Patria, pro quacunque Regione simpliciter. Virg. 1. Æn. 540.

— quæve hunc tam barbara morem
Permittit patria? hospitio prohibemur arenæ. V. BARBARUS.

Patriam, cum proprie sit Civitas vel Urbs parentum, pro Regione vel terra aliena posuit Virg. 11. Æn. 25.

— quæ sanguine nobis
Hanc patriam peperere suo. V. Non. 6. 107.

Patria, aliquando Provincia ipsa, ex qua orti sumus, improprie tamen, dicitur. Unde Sallust. Hispaniam sibi antiquam patriam dixit. [Ex Serv. ad 1. Æn. 384. Sed nugatur more suo magistellus, quum vocis hæc significatio propria sit. Adjectiva enim est, subauditurque Terra, ut in Gr. πατρὶς γῆ. Itaque sæpe leges πατρίδα ἄρουραν, & πατρίδα γαῖαν apud poëtas. Provincia autem patria est, ratione aliarum provinciarum, ut civitas in eadem, unde quis oriundus est, aliarum civitatum respectu.

Non terra tamen, sed maxime homines Patriæ appellatione continentur. V. Liv. 5. 54. pr. Speciatim patricii, vel senatus Romæ hoc nomen sibi vendicabant. V. Liv. 4. 60. pr. & 5. 4.

Patriæ, plur. Plin. lib. 7. cap. 26. Neque enim ipsi coronantur, sed patrias suas coronant. conf. Suid.

PĂTRIUS, a, um. Adj. [πάτριος] Quod est patriæ.

Arma patria. Virg. 3. Georg. 346.

Arvum. Ovid. in Ibin, 523.

Carmina. Virg. 2. Georg. 394.

Di patrii. Virg. 2. Æn. 702.

Instituta. Cic. 5. de Fin. Attamen is quidem in patriis institutis manet. Potest hic a Patre derivari. ut & in seq.

Mos patrius & disciplina. Cic.

Mos patrius Academiæ erat adversari semper omnibus in disputando. Cic. Cic. 1. de Orat. 84.

Muri. Virg. 2. Æn. 279.

Penates. Hor. 2. Serm. 5. 49.

Ritus patrii. Cic. 2. de Legib. 22. Ex patriis ritibus optima colunto, præter Ideæ matris famulos.

Sedes. Ovid. 3. de Pont. 2. 84.

Sermo. Lucret. lib. 1. 832.

Terra patria decedere. Virg. 6. Æn. 508. V. In PATER supra.

PATRĬCUS, a, um. Adj. ut Patricus Casus, i. e. Genitivus. Varr. lib. 7. de L. L. 39. Item quod in patrico casu hoc genus dispariliter dicatur, civitatum, parentum; civitatium, parentium, &c. Idem Patrius dictus a Gell. 4. 16.

PATRICA, pro Patricia. Plaut. Mil. 3. 1. 201.

Tum patricam clementer non potest hinc quin munerem. Quo loco Turnebus, Fere existimaverim, inquit, Patriciam emendandam. Plebejæ enim mulieres patriciis mulieribus dona certis diebus missitabant, ut plebeji viris patriciis. Quanquam & Patrica patricia erit, unde & Patrice, pro Magnifice & splendide in Casina dixit. Hic Patritam vidi qui legeret, quod verbum concinit versus modulo, quum Patrica dissonet. Eo autem nomine veniet ancilla a patre data: ut enim Avita dicuntur, quæ ab avo obvenerunt, sic Patrita quæ a patre. Verba sunt Turneb. Piatricam alii. V. not. Taubm.

PATRĬCE, [πατρικῶς] Adv. antiquum. i. e. More patricio, ac nobiliter. Plaut. Cas. 3. 6. 4.

Eja. OL. atat cesso magnifice, patriceque, amiceque hero
Meo ire advorsum? Al. Patriteque.

PATRICALIS, e. Adj. Herba patricalis, quæ & Sideritis, vel Heraclea. Apul. de Herb. cap. 72.

PATRĪTUS, a, um. Adj. [πατρῷος] Quod est patris: sicut Avitus, Quod est avi; sunt enim tanquam possessiva. Cic. lib. 1. Tusc. 45. Hæc enim pulcritudo etiam in terris patritam illam & avitam, ut ait Theophrastus philosophiam cognitionis cupiditate incensam excitat. Ex Non. 2. 703. Al. Patriam.

Patrita ancilla. Quæ a patre data est. Plaut. Mil. 3. 1. 200. V. PATRICA.

PATRITE, Adv. Ita legit Pareus in Plaut. Cas. 3. 6. 4. Al. Patrice.

PATRĪMUS, i. m. vel PATRĪMA, æ. f. vel PATRIMUS, a, um. Adj. Qui, vel quæ, adhuc viventem patrem habet. Gell. lib. 1. cap. 12. de Vestali virgine capienda. Item quæ non sit patrima. Liv. 37. 3. Patrimi omnes, matrimique ad id sacrificium adhibiti. Sic Tac. 4. Hist. 53. 3. Virgines Vestales, cum pueris puellisque patrimis matrimisque. Festus, Patrimi & matrimi pueri prætextati tres nubentem deducunt: unus, qui facem præfert ex spina alba, quia noctu nubebant: duo, qui tenent nubentem. Angelus Politianus primæ Centuriæ Misc. cap. 58. Patrima proles, Matrimaque. Ἀμφιθαλής. H. St. Sic nempe in Carm. Gr. Sibyll. quod Latine convertit Politianus,

— ἀλλὰ γονῆας
Πάντας ζώοντας εἰς ἀμφιθαλὲς ἔτι φῦλα.

Pater patrimus dicebatur apud antiquos, Qui quum jam ipse pater esset, habebat etiam tum patrem.

Patrima virgo Minerva dicitur. Catull. 1. 9. Ubi If. Voss. Patrona legit q. V. & Scalig. p. 7.

PATRĬCIUS, i. m. [εὐπατρίδης, πατρίκιος] Patricii, nobiles Romani, qui a primis Senatoribus oriundi erant, inquit Budæus. Liv. lib. 1. 8. extr. Romulus centum creat Senatores, qui Patres ab honore, Patricii quoque progenies eorum appellati.

Majoribus patriciis ortus. Stat. 1. Silv. 6. 72.

Patricii, antiquissimique cives. Cic. pro Cæcin. 101.

Minorum gentium patricii. Tacit. 11. Ann. 25. 2. V. Minor, in PARVUS, & quæ hic sequuntur.

Non omnes Senatores erant Patricii. Tacitus Ann. 11. 25. pr. Iisdem diebus in numerum patriciorum ascivit Cæsar vetustissimum quemque ex Senatu, aut quibus clari parentes fuerant: paucis jam reliquis familiarum, quas Romulus Majorum, & L. Brutus Minorum gentium appellaverant: Exhaustis etiam, quas Dictator Cæsar, lege Cassia, & princeps Augustus, lege Senia, sublegere. Ex Budæo. V. Suet. Jul. 41. pr. Dion. lib. 52. Casaub. ad Suet. & Lips. in Tacit.

Exire e patriciis, Fieri plebejum. Cic. pro Domo 37. Id autem scire & videre omnes, non ut ille filius instituatur, sed ut a patriciis exeat, ut Tribunus plebis fieri possit: idcirco adoptari?

Patriciatus alius erat ætate sequentium Imperatorum, quam superiorum & sub libera rep. Honos enim erat, qui a principe deferebatur, eoque titulo ex merito honoratus Pater imperatoris vocabatur, ut in Institutis, de patriciatu loquens Imperator ait, Imperatoriam autem celsitudinem non valere eum, quem sibi patrem elegit, ab aliena eximere potestate? Claud. 2. in Eutrop. 68.

— genitorque vocatur
Principis, & famulum dignatur regia patrem. V. Barth. p. 1344.

Olim igitur Patricii ex eo appellabantur, quod patrem cierent: postea, quos imperator patres ciebat. Quod quidem & reges Franciæ imitati sunt, quosdamque satrapas Patricios vocarunt, quos antiquitatis ignari Pares appellant. Turnebus. conf. mox PATRICIATUS, omninoque Lex. Pitisc.

Patricii Franciæ, quos *pares Franciæ* vocant. Suntque quasi Duodecimviri Reip. constituendæ. Sunt enim numero duodecim: sex quidem Pontifices, & sex Duces militares. Budæus. conf. PARES CURIÆ Cl.

PATRICIUS, a, um. Adj. [πατρίκιος] ut, Patricius magistratus. Cic. ad Brut. Ep. 5. extr. Dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt.

Calceos patricios Romulus reperit IV corrigiarum, assutaque luna. i. e. Nota numeri centenarii. Isidor. 19. 34.

Familia patricia. Cic. 2. de Legib. 6. Paterc. 2. 59. 2.

Fores patriciæ. Stat. 4. Silv. 8. 60.

Honos patricius. Claud. in Præfat. Belli Get. 8.

Indoles. Stat. 4. Silv. 5. 44.

Pueri patricii. Plaut. Capt. 5. 4. 5.

PATRICIĀTUS, ûs. m. Patricii dignitas. Suet. Aug. cap. 2. Ea gens a Tarquinio Prisco rege inter Romanas gentes allecta in Senatum, mox a Servio Tullio in patricias traducta, procedente tempore ad plebem se contulit, ac rursus magno intervallo per Divum Julium in patriciatum rediit. Apud Græcos autem omnino major erat dignitas, non ex successione debita, sed quæ solebat a principe concedi. Cassiodorus Epist. 2. extr. lib. 6. Nostro munere sublevatus, patriciatus culmen ascende. conf. Ep. 9. & 10. lib. 8. Suidas Patricios esse tradit, communis Reipub. patres, qui in suprema dignitate Senatorii consilii esse censentur. Meminit & Procopius lib. 3. Male igitur Accursius & alii, qui hanc dignitatem cum vetere confundunt. Alciatus. conf. Lex. Pitisc. & supra PATRITIUS, i. m.

PATRISSO, [πατριάζω] āre. Paternos mores imitari. Ter. Adelph. 4. 2. 25.

Laudo, Ctesipho; patrissas, abi, virum te judico.

Patrissas filius. Plaut. in Pseud. 1. 5. 27. Apul. Florid. p. 341. Elmenh.

PATRĬCĪDA, æ. c. [πατροκτόνος] pro quo sæpius Parricida dicitur, Is est qui patrem interfecit. Cic. 2. de Legib. 22. Sacrum sacrove commendatum qui clepserit rapseritque, patricida esto. Legitur & Parricida. Plin. lib. 7. cap. 45. Adulterium filiæ & consilia patricidæ palam facta. V. PARICIDA.

PĂTRĬMŌNIUM, i. n. [οὐσία] Bona paterna, hoc est hæreditas a patre relicta. Cic. pro Domo, 147. Liberis autem nostris satis amplum patrimonium paterni nominis, ac nostræ memoriæ relinquemus. Idem 5. de Finib. 87. Patrimonium neglexit, agros deseruit incultos, quid quærens aliud, nisi beatam vitam? Juven. 12. Sat. 50.

Non propter vitam faciunt patrimonia quidam,
Sed vitio cæci propter patrimonia vivunt.

Laceratio patrimonii. Firmic. lib. 6. cap. 18.

Lautum & copiosum patrimonium. Cic. pro Rabir. Post. 38. Qui vero duo lauta & copiosa patrimonia accepisset, remque præterea bonis & honestis rationibus auxisset: quid esset tandem caussæ, cur existimari vellet nihil habere?

Luculentum. V. LUCULENTUS.

Mille talenta patrimonii. Hor. 2. Serm. 3. 226.

Naufragus patrimonio. V. NAVIS.

Propugnator patrimonii sui, & defensor juris paterni. Cic. 1. de Orat. 244.

Adhibere patrimonium. V. ADHIBEO.

Administrare. Quintil. lib. 4. cap. 2.

Circumplecti patrimonium alterius. V. CIRCUMPLECTOR.

Comedere. Quintil. lib. 6. cap. 3. conf. Eripere mox.

Conficere. V. CONVICIO.

Constituere alicujus, Stabilire. Cic. 1. Fam. 9. Id scito esse ejusmodi, ut frater meus vere existimet, adjuncto isto fundo, patrimonium fore suum per te constitutum.

Crescunt patrimonia. Juven. 14. Sat. 116.

Devorare uncta. Catul. 27. 22.

Dilapidare patrimonium varia laceratione. Firmic. lib. 4. cap. 3.

Dissipare patrimonium suum lautum conviviis. Cic. pro Flacco, 90.

Effundere patrimonium. Cic. 2. Off. 54.

Eripere patrimonium. Cic. Utrum ego tibi patrimonium eripui, Gelli, an tu comedisti?

Exhaurire. Quintil. lib. 5. cap. 10.

Expellere aliquem e patrimonio nudum tanquam e naufragio. Cic. pro Rosc. Amer. 147.

Exsuperans census cuncta patrimonia. Juven. 10. Sat. 13.

Gubernare. Cic. 16. Att. 8.

Lacerato ac dissipato patrimonio, egestatem miseræ mendicitatis imponit Mars. Firmic. lib. 6. cap. 19.

Obtinere. Cic. pro Rosc. Amer. 6.

Relinquere. Cic. pro Domo, 147.

Retinere publica patrimonia juris non minus diligenter, quam privatæ rei vestræ debetis. Cic. pro Cæcin. 75.

Spoliare patrimonio. Cic. Patrimonio se amplissimo spoliari maluit.

PATRIMONIĀLIS, e. Adj. ut, Patrimoniale munus. Hermogenianus in l. 1. D. de muner. & honorib.

Fundus patrimonialis. l. 2. Cod. de fund. patrim.

PĂTRUUS, i. m. [πατράδελφος] Frater patris, quod quasi patris loco sit. Ter. Phorm. 2. 1. 33.

Atqui nihil fecit, patrue, quod succenseas. Cic. 3. Verr. 139.

Patruo testimonium dicente.

Sapere patruos. Pers. 1. Sat. 11.

Tunc quum ad canitiem, & nostrum istud vivere triste
Aspexi: & nucibus facimus quæcunque relictis:
Quum sapimus patruos, &c. i. e. Postquam abjectis puerilibus nugamentis, severos mores induimus. Solent enim patrui severius nepotes objurgare, si quid peccaverint. Hor. 2. Serm. 3. 88.

—ne sis patruus mihi, &c. i. e. Ne me castiges. Cic. 10. Att. 5. de Quinti fratris filio loquens, Vellem suscepisses juvenem regendum: pater enim nimia indulgens, quicquid ego astrinxi, relaxat. V. Chil. Erasm. Hinc

Patruus, pro Sævo & aspero reprehensore, seu castigatore. Cic. pro Cœl. 25. Qui in reliqua vita mitis esset, fuit in hac causa pertristis quidam patruus, censor, magister. Idem 2. Att. 2. Cura, amabo te, Ciceronem; ei nos [illegible] videmur, i. e. Patrui. (Ter. in Adelph. tamen patre patruum mitiorem facit.

Patruus magnus, Frater avi. Patruus maximus, Frater proavi & abavi, qui & Propatruus & Abpatruus dicitur. V. l. 1. Dig. de Grad.

Major patruus. V. MAGNUS.

PATRUUS, a, um. Adj. [πατρωός] ut, Linguæ patruæ verbera. i. e. Objurgatricis. Hor. 3. Carm. 12. 3. h. e. Objurgationes patruorum severas. Patrui enim adolescentibus corripiendis austeriores esse solent quam patres, quibus natura ipsa indulgentiam plerumque extorquet. Linguæ igitur patruæ, i. e. Severæ. Acron. Manil. 3. 453.

—laudabunt verba Catonis,

Tutorisque supercilium, patruumque rigorem. conf. Heins. Et Drakenb. ad Sil. 15. 10.

Patruissimus, superl. antiq. Plaut. Pœn. 3. 4. 24. Patrue mi patruissime, &c.

PATRUELIS, is c. [ἀνεψιός] Patrueles sunt Patruorum, hoc est, (ut ait Nonius 19 8.) Marium fratrum filii, quoniam qui pater alteri est, alteri est patruus: sicut Sorores patrueles nuncupantur ex duobus & ipsæ fratribus genitæ: auctor Jureconsultus. Sæpe autem additur Frater. Plaut. Pœn. 5. 2. 109.

Pater tuus is erat, frater patruelis meus. Cic. 3. de Fin. 1. Unaque nobiscum Q. frater, & T. Pomponius, & L. Cicero, frater noster, cognatione patruelis, amore germanus.

Teucer patruelis Achilli est. Ovid 13. Met. 157. Idem 4. 461.

Mulirique suis letum patruelibus ausæ, &c.

PATRUELIS, e. Adj. ut, Patrueles fundi. Martial. lib. 3. 35. Al. Patrensibus.

Dona patruelia. Ovid. 13. Met. 41.

Origo patruelis. Ovid. 1. Met. 352.

Regna patruelia. Ovid. 14. Epist. 61.

PATRUITUS, a, um. Adj. Idem quod Patritus. Tertull. adv. Valent. cap. 12.

PĂTĔRA, æ. f. [φιάλη] Poculi genus, latum ac patens. unde nomen accepisse videtur, ut Patera dicatur quasi Patula. Varro de L. L. 4. 26. Præterea in poculis erant Pateræ, ab quod pateant, Latine ita dictæ. Hisce etiam nunc in publico convivio, antiquitatis retinendæ causa, cum magistri fiunt, potio circumfertur, & in sacrificando deis, hoc poculo magistratus dat deo vinum. Macrob. lib. 5. Saturn. cap. 21. Patera, ut & ipsum nomen indicio est, poculum planum ac patens est. Virg. 1. Æn. 731. —ille impiger hausit

Spumantem pateram, & pleno se proluit auro. Cic. 3. de Nat. Deor. 84. Idem victoriolas aureas, & pateras, coronasque, quæ simulacrorum porrectis manibus sustinebantur, sine dubitatione tollebat.

Filicatæ pateræ. Cic. in Parad. 1. Quid Numa Pompilius? minusne gratas diis immortalibus capedines ac fictiles urnulas fuisse, quam filicatas aliorum pateras arbitramur? V. in FILIX.

Gravis. Valer. 3. Argon. 192.

Meri patera. Ovid 4. Fast. 934.

Excipere sanguinem patera Cic. de Clar. Orat. 43.

Fundere vina pateris. Virg. 3. Æn. 98.

Fundere e patera sanguinem. Cic. 1. de Divin. 46.

Haurire pateram. V. HAURIO.

Implere mero. Virg. 1. Æn. 730.

Inclinat micantem dextra. Claud. 1. in 2. Conf. Stil. 62.

Libamus pateris & auro. Virg 2. Georg. 192. i. e. Aureis pateris.

Suscipiunt cruorem pateris. Virg. 6. Æn 249.

Pateram perpluere in sacris quum dicitur, significat Pertusam esse. Festus.

PATERCULUS, C. Vellejus, elegans Historicus. Duos reliquit libros, quos scripsit ad M. Vinicium consulem, Tiberii Cæsaris progenerum. Sed bona pars scriptorum ejus periit. V. Voss. de Hist. Lat. 1. 24.

Paterculus alius, filiæ suæ Sulpiciæ castitate nobilis. Plin. lib. 7. cap. 35.

PATERIA insula, Plin lib. 4. cap. 12. non procul a Lemno, in sinu Scythico ad Hellespontum.

PATERNIANA. [Πατερνιάνα] Ptolemæo lib. 2. cap. 6. Hispaniæ urbs. Vulgo Pastrana.

PATERNUS, a, um. V. PATER.

PATERNUS, Cognomen Gentis Durmiæ & Oviniæ Rom.

Paternus, Nobilis quidam hæreticus a quo Paterniani dicti sunt: Ii inferiores corporis partes ab Antitheo conformatas compactasque adseverant. Cæl. lib. 4. cap. 6.

PATESCO, V. PATEO.

PĂTĒTUM, i. n. [πατητόν] Palmæ tertium genus, nimio liquore abundat: rumpitque se pomi ipsius etiam in sua matre ebrietas, calcatis similis. Unde nomen invenit. Plin. lib. 13. cap. 4.

PĂTHOS, [πάθος] a Cic. lib. 4. Tusc. 11. & lib. 3. de Fin. 35. dicitur Perturbatio, sive animi ægritudo. A Gellio lib. 1. cap. 16. Affectus, vel affectio. Hinc

PATHĒTICUS, a, um. Adj. [παθητικός] Pathetica oratio dicta est, quam ex Rhetorica arte præcipitur dirigi oportere, aut ad indignationem, aut ad misericordiam, aliumve affectum movendum.

Patheticæ parabolæ. Macrob. lib. 4. Saturn. cap. 5. Idem 6. & 4. 2. conf. Quintil. Decl. 299.

PATHĒTICE, Adv. [παθητικῶς] Macrob lib 4. Saturn. cap. 3. Sed illud nimium pathetice. Rursum cap. 6. Utrumque Virgilius bene pathetice tractavit.

PĂTHICUS, a, um. Adj. Quasi ex Gr. παθικός, quod tamen non occurrit. Firmic. lib. 8. cap. 20. & 21. Catul. 16. 2. & 113. 2. Juven. 2. Sat. 99. & 9. 130. V. DRAUCUS & Passivus in PATIOR.

Pathicissimus Compar. ut, Pathicissimi libelli. i. e. Lascivi, & in quibus tractatur de rebus obscœnissimis. Martial. lib. 12. 96. ad Rufum,

Musæi pathicissimos libellos,

Qui certant Sybariticis libellis,

Et tinctas sale pruriente chartas

Instanti lege, Rufe, &c.

PATHOLOGIA, æ. f. [παθολογία] Pars medicinæ, quæ morborum causas & symptomata docet. V. Medicos.

Est etiam, Pars oratoriæ quæ de affectibus concitandis agit.

PATIBILIS, V. PATIOR.

PATIBŬLUM, i. n. [σταυρός] auctore Nonio 4. 355. est Crux. Cic. 6. Verr. 90. Tibi, Marcelli, statua pro patibulo in clientes Marcellorum fuit? Sallust. lib. 4. Patibulo affigi. Suffigi. Apul. Met. 6.

Festinare patibula. Tacit. 14. Ann. 33. Sed cædes, patibula, ignes, cruces, tanquam redditurí supplicium, ac præcepta interim ultione festinabant.

Patibulum proprie dictum est, Pars crucis patens & transversa, ut indicat Senec. ad Marc. cap. 20. Alii brachia patibulo explicuerunt: sicut inferior, defixusque stipes, crux est. V. Lips. de Cruce 3. 3. vel Lex. Pitisc.

Patibulum, inquit Nonius l. c. Sera, quæ ostia occluduntur, quod hac remota valvæ pateant. Titinius Fullonibus, Si quisquam hodie præter hanc posticum nostrum pepulerit, patibulo hoc ei caput defringam.

Patibulum. Instrumentum vindemiatorum. Cato R. R. cap. 27. Vindemia facta, vasa torcula, corbulas, fiscinas, funes, patibula, fibulas, jubeto suo quidque loco condi. Patibula, ex Turnebo Advers. 6. 23. sunt Instrumenta & machinamenta duo scalata e diverso in axiculum unum capitibus suis conjuncta, divaricatis ad imum cruribus. His in vindemia arbusti potissimum opus est & altioribus jugis, hodieque in pergulana vite uti homines nostri solent. Non desunt tamen qui Seram interpretentur.

Patibulus, i. m. lectum apud antiquos, teste Nonio 3. 184. Lucilius Rerum humanarum lib. 21. Deligat ad patibulos, deligantur & circumferentur, cruci defiguntur.

PATIBULĀTUS, a, um. Adj. [σταυρωθείς] Patibulo affixus. Plaut. Mostel. 1. 1. 53.

Ita te forabunt patibulatum per vias Stimulis.

Patibulati dicuntur, Qui patibulis aut sunt affixi, aut vero destinati. Sidonius Apollinaris Cruciarios appellat. Cæl. lib. 10 cap. 8.

PATIBŪLUS, a, um. Adj Idem. Plaut. Fragm. Carbon.

Patibulus ferar per urbem, deinde suffigar cruci. Apul. Met. 4. p. 147. Elmenh. Exitiabili nexu patibulum relinquens.

PATIENS, PATIENTER, PATIENTIA. V. PATIOR.

PĂTĬNA, æ. f. [λοπάς] Vasis genus quo dapes elixæ & jurulentæ in mensam feruntur. Plaut. Capt. 4. 2. 66.

Juben' an non jubes astitui aulas? patinas eloi? Baysius, Patina ab eo quod pateat dicta est, quam Paulus Jureconsul. in l. Cum de lanionis, De fundo instructo, inter culinaria videtur adscribere, quum inquit, Item cacabos & patinas instrumento fundi esse dicimus: quia sine his pulmentarium coqui non potest. Patinis utique, nisi si in auctorum observatione falsus sum, utebantur, non solum ad coquendum pisces, & cetera id genus; (quod auctore Plinio probatur lib. 23. cap. 2. ubi de fece sapæ, Decoquitur, inquit, in patinis cum sale & adipe ad tumorem quoque maxillarum & cervicum.) sed etiam ferculi vice. Quum ferculum dico, vas ad ferendum opsonium vel pulmentarium intelligo. Et nisi me & lectorem decipio, eadem patina utebantur & ad coquendum & ad ferendum opsonium, elixum præsertim. Hor. 2. Serm. 8. 42.

Affertur squillas inter murœna natantes,

In patina porrecta. Patinam pro Ferculo posuit Horatius. Juvenalis autem 4. Sat. 84. patinam rhombo coquendo exstructam, taxat his verbis,

Debetur magnus patinæ, subitusque Prometheus, &c. Notatur & a Plin. lib. 10. cap. 51. Æsopi patina, in qua posuit aves cantu aliquo aut sermone vocales, HS. sex singulas coemptas. Hactenus Baysius.

Patinas, a Patulo dixerunt: ut pusillas, quod his liburent cœnas, patellas. Varr. de L. L. lib. 4. 25. exer.

Grandes patinæ Pers. 2. Sat. 42.

Tortæ in urbe Cumano, Fictiles. Stat. 4. Silv. 9. 43.

Tollere patinam. Hor. 1. Serm. 3. 80.

Cœnabat patinas omasi. Hor. 1. Epist. 15. 34.

Tyrotarichi patina. V. TYROTARICHUS.

Animus in patinis, proverbialiter dictum Ter. Eun. 4. 7. 46.

PĂTĔNA, [λοπάς] pro Patina. Columel. lib. 12. cap. 43. de uvis servandis, Columella patruus meus ex ea creta, que fiunt amphoræ, lata vasa in modum patenarum fieri jubebat. Ex quo loco patet, Patenam labra grandia habere. Bud. Alia exemplaria habent Patinarum.

Patena, Alveus ad hordeum jumentis ministrandum Veget. Mulom. 1. 56. pr.

PATINĀRIUS, a, um. Adj. [λοπαδιαῖος] Quod in patina conditum vel repositum est. Plaut. Men. 1. 1. 26.

Tantas struices concinnat patinarias. Idem Asin. 1. 3. 28.

Is habet succum, is suavitatem: eum quovis pacto condias,

Vel patinarium, vel assum, verses quo pacto lubet. Quid sit hic Patinarius piscis, e paucis scribitur: ego eum crediderim, qui non assatur, nec elixatur, sed in patina e jure coquitur. Id ex Horatio (1. Serm. 3. 80.) intelligi potest,

Si quis eum servum, patinam qui tollere jussus,

Semesos pisces tepidumque ligurierit jus. Nam si male non conjicio, Pisces patinarios e jure paratos intellexit. Verba sunt Turnebi.

Patinaria murœna, vide in indice Cruquii in Horat. H. St.

PATINARIUS, i. m. Qui patinam curat & exercet, helluo. Suet. in Vitel. cap. 17. Aliis incendiarium & patinarium vociferantibus, parte vulgi etiam corporis vitia exprobrante, &c.

PĂTELLA, æ. f. [λεκάνιον] Festus; Patellæ, Vascula parva, picata, item sacrificiis faciendis apta, quæ erant velut capidulæ quædam. Varr. Manio, apud Non. 15. 6. Quocirca oportet bonum civem legibus parere, & deos colere, in patellam dare μικρὸν κρέας. In patella diis apponebantur pulte, quum res divina diis Penatibus Laribusque fiebat, aut de cœna eis libabatur; patera vinum libabatur: turibulo tus adolebatur vaporabaturque. Hæc Turneb. Advers. 8. 10. V. Vernas pascere libatis dapibus, in PARCO. Cic. 6. Verr. 46. Patella grandis cum sigillis ac simulacris deorum. Idem 2. de Fin. 22. Atqui reperiemus asotos primum ita non religiosos, ut edant de patella: deinde ita mortem non timentes, ut illud in ore habeant, &c. [Hoc in loco feralis cœnæ patellam intelligi puto.

Patella, a Patulo, vel πλατεῖα fingi, vel ab πλάτος, quæ est latitudo, Vas latum est condiendis obsoniis aptum. Lanx sive paropsis. Baysius, Patella, vas escarium ad olera & pulmenta ponenda: quam Græci λοπάδιον vocant. Hor. 2. Epist. 5. 2.

Nec

Nec modica cœnare times olus omne patella. Et Martial. lib. 5. 79. 6.

Ponetur digitis tenendus ustis
Nigra coliculus virens patella. Et Juven. 5. Sat. 85.

Ponitur exigua feralis cœna patella. Quorum omnium testimoniis clarum est, credo, Patellam, Parvam esse patinam, quæ ab istis tum modica, tum exigua dicitur. Hactenus Bayf. Martial. lib. 13. 81.

Quamvis lata gerat patella rhombum,
Rhombus latior est tamen patella. Ovid. 2. Fast. 634.

Nutriat incinctos missa patella cibos. V. omnino Voss. Etymol. in Patina.

Culeria foci secura patella. Pers. 3. Sat. 26.
Fragiles, Fictiles. Juven. 6. Sat. 343.
Pura patella fert cibos. Ovid. 6. Fast. 310.
In patella decoctum pulmentarium. Plin. lib. 19. cap. 8.
Dignum patella operculum. Adagium est apud Hieronym. ubi similia similibus, digna dignis, contingunt, veluti improbo populo magistratus improbus: uxori morosæ maritus morosus, &c. V. Erasm.
Patella, [ἐπιγονατὶς] os parvum, quo femoris tibiæque commissura tegitur. V. Cels. 8. 1. Galen. de Oss. cap. 22.
Patella, Morbus arborum. Plin. lib. 17. cap. 24. Olea clavum etiam patitur, sive fungum placet dici, vel patellam. Hæc est solis exustio.
Patella, piscis genus apud Galenum lib. singul. de Cibis, cap. 3. V. LOPAS.

PATELLĀRIUS, a, um. Adj. [λοπαδικὸς] ut,
Patellarii dii. Plaut. Cistel. 2. 1. 46. i. e. Lares & Penates. conf. dict. præced.

PĂTIOR, pateris, passus sum, [πάσχω, πάσχω, φέρω, μοχθέω, ὑπομένω] pati. Sustinere, tolerare, æquo, vel iniquo, animo ferre. Ter. And. 1. 5. 27.

Tum patris pudor, qui me tam leni passus est animo usque adhuc.

Plaut. Truc. 2. 1. 12.

Si eget, necesse est nos patietur ali; ita æquum facto est.

Ex merito pati aliquid. Ovid. 5. Epist. 7.
Ferre, Pati, Sinere. Cic. 1. Verr. 19. Non feram, non patiar, non sinam.
Pati & silere. Cic. 7. Verr. 125. Patimur jam multos annos, & silemus, quum videamus ad paucos homines omnes omnium nationum pecunias pervenisse.
Ægre pati. Plaut. Pœn. 5. 2. 111.
Facile pati, sive facilius, & facillime. Cic pro Rosc. Amer. Quare facile omnes patimur, esse quamplurimos accusatores. Idem Planco 16. Att. 17. Non modo facile patiare, sed etiam gaudeas. Et Cic. 5. Fam. 7. Nulla re tam lætari soleo, quam meorum officiorum conscientia: quibus si quando non mutue respondetur, apud me plus officii residere facillime patior. De hac formula, V. Manut. ad Cic. 7. Fam. 15. & supra. Ter. And. 1. 2. 32.

Ubivis facilius passus sim, quam in hac re, me deludier.

Humana pati. Ter. Adel. 1. 2. 65.
Indigne pati aliquid. Cic. 7. Verr. 31.
Pati æquo animo. Cic. 12. Philip. 9. Æquo animo belli patitur injuriam. De Gallia.
Pati iniquo animo. Ter. Eun. 2. 1. 6. Sic Cic. 12. Fam. 18. Etsi periniquo animo patiebar te a me digredi.
Patior non moleste eam vitam, &c. Cic. 5. Verr. 5.
Non possum pati, quin tibi caput demulceam, pro Non possum abstinere quin, &c. Ter. Heaut. 4. 5. 13.
Nullum patiebatur esse diem, quin in foro diceret. Cic. de Clar. Orat. 320.
Pateretur, per correptionem, sive iterationem, cum quadam objurgatione & reprehensione eleganter dictum. Ter. Heaut. 1. 2. 28.

Fortasse aliquanto iniquior erat, præter ejus lubidinem.
Pateretur; nam quem ferret, si parentem non ferret suum?

Ætas patitur. Virg. 3. Georg. 60.

Ætas Lucinam, justosque pati Hymenæos
Desinit ante decem, post quatuor incipit annos.

Consuetudo patitur. Consuetum est. Cic. 12. Att. 24. Hoc quidem utique perficies, si me levari vis, quem jam etiam gravius accusas, quam patitur tua consuetudo.
Dignitas quoad patitur. Cic. 13. Fam. 54. Primum ut omnibus in rebus ei te commodes, quoad fides tua, dignitasque patietur; patietur autem in omnibus.
Mores. ut, Asperius, quam sui patiuntur mores, aliquid facere. Cic. 9. Att. 18.
Oculi patiuntur. Cic. 10. Att. Pati poterunt oculi, me cum Gabinio sententiam dicere?
Abortum pati. V. Abortus in ABORIOR.
Actionem ab alio intentatam pati. Paulus in l. Litis. D. de negot. gestis. & Ulpian. in l. Si non solut. §. ult. D. Si quis omiss. caus. testam.
Ævum pati. Columel. lib. 2. cap. 10. i. e. Durare.
Concubitus pati. Ovid. 3. de Arte Am. 666.
Detrimentum pati, Vide DETRIMENTUM. H. St.
Dicta pati superborum jocorum. Lucan. ad Pison. 103.
Dilationem. Plin. lib. 18. cap. 10.
Dolores pati toleranter. Cic. 2. Tusc. 43.
Exilium. Virg. 2. Æn. 638.
Extrema. Virg. 1. Æn. 223.
Falcem pati dicuntur semina. Plin. lib. 17. cap. 10.
Famam pati inultæ. Virg. 11. Æn. 847.
Famem pati. Ovid. in Ibin, 617.
Febrim. Gell. lib. 17. cap. 12.
Fugam. Ovid. 3. Trist. 1. 74.
Jacturam. Columel. lib. in præf.
Impedimentum. Plin. 2. Epist. 12.
Imperium. Liv. 1.
Jussa aliena. Virg. 10. Æn. 866.
Lituos. Virg. 3. Georg. 183.
Malum pati fortiter, vel toleranter. Plaut. Asin. 2. 2. 58.
Manes quisque suos patimur. Virg. 6. Æn. 743.
Militiam ne non paterentur Falisci. Liv. 4. 18. pr.
Moram. Ovid. 4. Met. 350.
Moram pati in re aliqua. Papin. in l. Qui solidum. in princip. D. de legat. 2. Qui solidum fideicommissum frustra petebat, hærede Falcidiam objiciente, si partem interim solvi sibi desideraverit, neque acceperit: in ea moram passus intelligitur.
Necem indignam. Ovid. 10. Met. 627.
Negotium patitur is, cui alius negotium facit. Ulpian. in l. 3. D. de calumniator.
Pauperiem angustam pati. Hor. 3. Carm. 2. 1.
Pœnas. Ovid. 1. Met. 243.
Prælia dura. Virg. 7. Æn. 807.
Repulsam pati. Ovid. 3. Met. 289.
Se pati, eleganter dicuntur qui minime inquieto & ambitioso animo, sibique vivere & sua fortuna contenti esse possunt. Ita Sen. Nat. Quæst. 4. pr. Scio quam sit ambitioni alienus, familiaris otio ac litteris. Turbam rerum hominumque desiderent, qui se pati non possunt.
Servitutem pati possunt aliæ nationes: propria est Populi Romani libertas. Cic. 6. Philip. 19.
Silentia longa. Lucan. lib. 7. 66.
Solicitudinem pati pro aliquo. Plin. 9. Epist. 2.
Soporem. Ovid. 15. Met. 321.
Stratum aut velamina. Ovid. 7. Met. 558.
Supplicium. Cæs. 2. Bell. Civil. 30. Ovid. 2. Trist. 540.

Supplicium patitur, non nova culpa, novum.

Verbera. Virg. 3. Georg. 208.
Vulnera. Ovid. 2. Epist. 48.
Pati aliquem esse desertum, i. e. Derelinquere ac destituere. Cic. 1. Off. 28. Ut eos, quos tutari debeant, desertos esse patiantur.
Patiens quemvis durare laborem. Virg. 8. Æn. 577.
Pati bonum virum esse. Cic. 1. Fam. 9. Quem bonum civem semper habuisset, bonum virum esse pateretur. i. e. Sineret.
Non pati aliquid fieri, Dare operam ne fiat. Cic. 9. Fam. 25. Noli pati litigare fratres, & judiciis turpibus conflictari.
Nullum philosophiæ locum esse pateremur, qui non Latinis litteris illustratus pateret. Idem 2. de Divin. 4.
Patitur tangi. Ovid. 1. Met. 644.
Pati, absolute, pro Dolere aut cruciari. Virg. 10. Ecl. 53.

Certum est in silvis, inter spelæa ferarum Malle pati.

Pro Vivere non semel posuisse videntur auctores. Lucan. 5. 313.

— disce sine armis
Posse pati.

Ad quem locum alia exempla adducit Grotius & ἑλληνισμὸν esse ostendit. Sen. Thyest. 470.

Immane regnum est, posse sine regno pati.

Observandum est denique quod hoc verbum, tam ad læta, quam tristia refertur. ut Plaut. Asin. 2. 2. 58.

Fortiter malum qui patitur, idem post patitur bonum. Ita Pœn. 3. 3. 82.
Si quidem potes esse pati te in lepido loco.

Usum patiendi colligere. Ovid. 1. Amor. 8. 75.
Ad patiendum tolerandumque difficiles res. Cic. 2. Tusc. 18.
Ferra non patienda. Ovid. 2. Fast. 586.
Pateris nulli patienda. Ovid. 2. Amor. 19. 51.
Mors bis patienda. Ovid. 1. Trist. 2. 42.
Patio, obsoletum pro Patior videre est ex Nævio apud Diomed. p. 385. & Cic. 3. de Legib. 4. Docera a magistratibus privatisque patiunto.

PATIENS, entis. Partic. [πάσχων] ut,
Patiens & lentus. Cic. 2. de Orat. 305. In quo ego, non quo libenter male audiam, sed quia ego causam non libenter relinquo, nimium patiens & lentus existimor.
Animus patiens. Ovid. 4. de Pont. 10. 9.
Aurem patientem præbere. Hor. 1. Epist. 1. 40.
Patiens, [ὑπομενητικὸς, τλήμων, καρτερικὸς] nomen cum genitivo. ut, Patiens laborum. Cic. pro Sext. 138. Patiantur viros laborum patientes frui. Correctiora exemplaria legunt, Patiantur viros fortes labore, se otio suo perfrui.
Aratri patiens taurus. Ovid. 4. Trist. 6. 2.
Cœli patiens, i. e. Aeris & tempestatum. Valer. 1. Argon. 765.
Incommodi omnis patiens. Columel. lib. 1. cap. 29.
Laboris patiens latus. Quintil. in Proœm. lib. 1.
Laboris natura patientior. Quintil. lib. 1. cap. 12.
Navigationis patiens aqua. Justin. 36. 3. 7.
Navium patiens Tiberis, Qui fert naves. Plin. 5. Epist. 6. Medios ille agros secat, navium patiens, omnesque fruges devehit in Urbem.
Operum patiens juventus. Virg. 2. Georg. 472.
Pulveris atque solis. Hor. 1. Carm. 8. 4.
Maritis jam patiens est equa. Columel. lib. 6. cap. 37.
Vetustatis. Plin. lib. 11. cap. 37.
Vomeris patiens tellus. Virg. 2. Georg. 227.
Vocari patiens Cæsaris ultor. Hor. 1. Carm. 2. 43. Græca plane est hæc loquendi figura, ὑπομένων ἀκοῦσαι Καίσαρος ἐκδικητής. Latine enim diceremus, Patiens te vocari Cæsaris ultorem. Sic 6. Epist. 30. 1.

Quum pateris sapiens emendatusque videri, &c. Lambin.

Patientior, Compar. Cic. 1. Q. frat. 2. Meæ quoque litteræ te patientiorem, lenioremque fecerunt.
Saxo patientior. Propert. lib. 1. 15. 29.
Patientissimus. Superl. Cæs. 3. Bell. Civil. 96. Atque ii miserrimo ac patientissimo exercitui Cæsaris luxuriem objiciebant. Cic. 1. Off. 109. Quo in genere versutissimum & patientissimum Lacedæmonium Lysandrum accepimus.
Aures patientissimæ. Cic. pro Ligar. 24. Sed jam totum omitto, non tam ut ne offendam tuas patientissimas aures, quam ne, &c.
Civitas imperii justi patientissima. Liv. 6. 16.

PATIENTER, [ὑπομενητικῶς] ius, issime. Adv. Moderate, fortiter, constanter. Cic. de Amicit. 93. Ut igitur & monere & moneri proprium est veræ amicitiæ: & alterum libere facere, non aspere: alterum patienter accipere, non repugnanter.
Amare patienter. Martial. lib. 5. 7.
Ferre patienter. Cic. 1. Fam. 8. Otium nobis exoptandum est, quod ii, qui potiuntur rerum, præstaturi videntur, si quidam homines patientius eorum potentiam ferre potuerint. Idem 11. Philip. Quæ tulisse illum fortiter & patienter ferunt.
Parere alicui patienter. Justinus lib. 1. cap. 2. pr. ubi de Semiramide loquitur.
Prandere olus patienter. Hor. 1. Epist. 17. 13. Al. aliter dist.

Digitized by Google

Ferre omnia patientius. Ovid. 19. Epist. 101. Idem 4. Trist. 6. 37.

Nos quoque quæ ferimus, tulimus patientius ante.

Uxor aut inconsultius assumpta, aut recenta patientius. Plin. in Paneg. cap. 83.

Ita patientissime Cato toleravit. Val. Max. 4. 3. 11. conf. Sen. Epist. 66.

PATIENTIA, æ. f. est, Animi constantia, qua adversa perinde ac prospera ferimus. Cic. 2. de Invent. 163. Patientia est honestatis aut utilitatis causa, rerum arduarum ac difficilium voluntaria ac diuturna perpessio.

Labor & patientia. Cic. 1. Off. 122. Maxime autem hæc ætas a libidinibus arcenda est, exercendaque in labore, patientiaque & animi & corporis.

Percalluit patientia. Cic. pro Milon. 77. Sed nescio quomodo usu obduruerat, & percalluerat civitatis incredibilis patientia.

Patientia contra labores. Plin. lib. 23. cap. 1.

Patientia famis, frigoris, &c. Cic. 1. in Catil. 26. Habes ubi ostentes tuam illam præclaram patientiam famis, frigoris, inopiæ rerum omnium.

Quorum ego non tam facultatem unquam & copiam extendendam putavi, quam in utendo rationem, & in carendo patientiam. Cic. pro Domo 146. De bonis fortunæ.

Ad locorum patientiam animalia quoque generasse naturam. Justin. 2. 1. 11.

Parva patientia, V. Sustinere patientia.

Projecta servientium patientia. Tacit. 3. Ann. 65. extr. h. e. Contempta & vilis.

Vetus patientia. V. Restituere patientiæ.

Virilis. Liv. 5. 6. Contendantque & animis, & corporibus suis virilem patientiam inesse.

Patientiam, Libidini & luxuriæ, opposuit Nepos 17. 7. 4. cum ait, Quam (scil. Domum Agesilai) qui intrarat, nullum signum libidinis, nullum luxuriæ videre poterat, contra plurima, patientiæ atque abstinentiæ.

Interdum idem fere est ac Duritie & Græco verbo ϰαρτερίαν respondet. Ut apud eundem Nep 7. 11. 4. Eundem apud Lacedæmonios, quorum moribus summa virtus in patientia ponebatur, sic duritiæ se dedisse &c.

Patientiam etiam nonnunquam pro ipso Labore atque ærumnis poni docet Broeckh. ad Tibul. 3. 11. 5. & Drakenb. ad Sil. 6. 545. conf. Burm. ad Quintil. lib. 6. procem. p. 498.

Abrumpere patientiam. Tacit. 12. Ann. 50. conf. Rumpere.

Abuti patientia alicujus. Cic. 1. Catil. 1. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu nos etiam furor iste tuus eludet?

Consulari patientiam verberum. Curt. lib. 8 25. extr.

Contudit ingenium longa malorum patientia. Ovid. 5. Trist. 12. 31.

Furor fit læsa sæpius patientia. Sententia est Mimi Publiani 237. quæ vice proverbii in eos conveniet, qui dum extrema experiuntur, alienant a se eos, cum quibus agunt: & universæ rei jacturam faciunt, dum plus satis attenti sunt ad lucrum.

Fit levius patientia quicquid corrigere est nefas. Hor. 1. Carm. 24. 19.

Imitatur patientiam duritia immanis. Cic. in Partit. 81.

Mitigare aliquem patientia & obsequio. Cic. in Pison. 3.

Obdurescere in patientia. Cic. 7. Verr. 34. Jam vero, quum in ejusmodi patientia turpitudinis, aliena, non sua, satietate obduruisset, &c.

Præstare patientiam, Jurisconsulti frequenter dicunt, ut Marcell. in l. Cui novum. D. de Operis novi nuntiatione. Et Ulpian. in l. Si alius. D. Quod vi aut clam.

Restituere aliquem populum veteri patientiæ. Tacit. in vita Agric. 16. Amissa Britannia foret, quam unius prælii fortuna veteri patientiæ restituit. imperii sc. Romani. Al. Patientiæ. V. in PASSIO.

Rumpere patientiam. Suet. Tiber. cap. 24. Principatum, quamvis, &c. diu tamen recusavit; impudentissimo animo nunc adhortantes amicos increpans, ut ignarus quanta bellua esset imperium: nunc precantem Senatum, & procumbentem sibi ad genua, ambiguis responsis & callida cunctatione suspendens: ut quidam patientiam rumperent, atque unus in tumultu proclamaret, Aut agat, aut desistat. Hic patientiam sumit pro μαϰροϑυμίᾳ, quam Longanimitatem interpretantur. Erasm. [Puto legendum, Impudentissimo mimo.

Sustinere patientia. Phædr. 4. 6. 3.

Parva libellum sustine patientia,

Severitatem frontis dum placo tuæ.

Tentare patientiam alicujus. Cic. 2. de Lege Agrar. 19.

Victa vitiis. Ovid. 3. Amor. 11. 1.

Uti incredibili patientia. Cic. 10. Philip. 9.

PASSUS, a, um. Partic. [παϑών] pro Perpessus. Virg. 1. Æn. 203.

O passi graviora! dabit deus his quoque finem.

Bello multa passus. Virg. 1. Æn. 9.

Dolores similes passa est. Senec. Octav. 4.

Funera tot passi. Virg. 1. Æn. 216.

Injuriam passi. Ovid. 17. Epist. 187.

Utilis interdum est ipsis injuria passis.

Jugum bos nullum passa. Ovid. 3. Met. 11.

Ligones passa rura. Lucan. lib. 1. 169.

Nefas passa est corpore. Ovid. 10. Met. 351.

Nihil passa. Ovid. 17. Epist. 26.

Pejora passi. Hor. 1. Carm. 7. 30.

O fortes, pejoraque passi

Mecum sæpe viri, nunc vino pellite curas.

Pericula plurima passus. Ovid. 3. Trist. 2. 7.

Prælia clypeus mihi passus. Ovid. 13. Met. 117.

Sæcula novem passa cornix. Ovid. 7. Met. 274.

Stuprum tyranni passa Lucretia. Senec. Octav. 6.

PASSURUS, a, um. Partic. [πεισόμενος] ut,

Pœnam passurus. Ovid. 4. de Pont. 6. 26.

Situm indignum passurus. Stat. 3. Theb. 100.

PASSIO, önis. f. Corn. Gall. Eleg. 5. 42.

Quæ nihil imminuit passio nulla fuit. Apul. Trismeg. p. 93. Incredibiles post delicta cogentur credere, non verbis, sed exemplis, nec minis, sed ipsa passione pœnarum. V. Cellar. Cur. post. p. 224.

Passio, Animi perturbatio, quam Cicero Affectionem vocat, cujusmodi sunt amor, odium, iracundia, invidia, timor, lætitia, spes, & similes; πάϑος. August. lib. 2. de Civit. Dei, quæ sunt sententiæ Philosophorum de his animi motibus. conf. Voss. 1. Inst. Orat. p. 192.

Passio, pro Morbo. Firmic. lib. 2. cap. 12. Virgo significat omnes ventris ægritudines, & passiones. Paulo post, Capricornus significat omnes geniculorum ægritudines & passiones. Rursus ibid. Aquarius significat omnes tibiarum molestas ægritudines, & passiones. Sic frequentissime Cælius Aurelianus, qui & libros suos Passionum Celerum & Tardarum nomine inscripsit.

Passionem, pro Cruciatu usurpant Hieronymus & interpres vet. Biblior.

PASSIONALIS, e. Adj. Tertull. contra Gent. cap. 2. & 4. Cæl. Aurel. Tard. 1. 4.

PASSIBILIS, e. Arnob. 7. p. 214. & Tertull. advers. Prax. cap. 29.

PASSIBILITER, Adv. Tertull. de Anima cap. 45.

PASSIBILITAS, ätis. f. Arnob. 2. p. 62.

PATIBILIS, e. Adj. [παϑητός] Quod perferri potest. Cic. 4. Tusc. 50. Negligenda mors est, patibiles & dolores & labores putandi. Idem 3. de Nat. Deor. 29. Quumque omne animal patibilem naturam habeat, &c. Lactant. 7. 20. Anima patibilis & pœnæ sentiens.

PASSIVUS, a, um. Adj. Firmic. lib. 4. cap. 8. A Venere defluens Luna, passivos in coitu faciet. Idem lib. 5. cap. 1. In amorum tamen illecebras, oculorum passivis cupiditatibus incurrens. Et lib. 7. cap. 18. Mercurius passivos amatores faciet. conf. Arnob. 2. p. 61. & 65. & PATHICUS.

PATIRAMPHES, [Πατιράμφης] nobilis Persa Otanis filius, & auriga Xerxis. Herodot. lib. 7. Scribitur & Patriamphes.

PATISSUS, Amnis a Moro, in Sarmatia. Plin. lib. 4. cap. 12. quem Durian a nonnullis vocari ait.

PATIZITHES, [Πατιζείϑης] Magus apud Persas, qui Smerdin fratrem suum, similem Smerdi fratri Cambysis, Persarum regem declaravit. Fuit enim præfectus Cambysis apud Persas. Herodot. lib. 3.

PATMOS, [Πάτμος] Insula in mari Ægæo, quæ, ut Plin. scribit lib. 4. cap. 12. patet circuitu triginta millibus passuum. In qua Johannes apostolus exsul Apocalypsin scripsit.

PATRA, V. PATRÆ.

PATRÆ, arum. f. pl. [Πάτραι] Civitas in Achaia, quam Pausanias Aroen dici prius solitam affirmat, mox a Patreo, mœnibus ampliatis, nomen accepisse quod nunc habet. Hujus meminit Plin. lib. 4. cap. 4. Ovid. 6. Met. 417.

Messeneque ferox, Patræque, humilesque Cleonæ. Sil. 15. 310.

Tum lestrata Ephyre, Patræque, & regia Pleuron, Nunc vulgo *Patras* vocatur.

PATRENSIS, e. Adj. ut, Civis Patrensis, & Patrensium leges. Cic. 13. Fam. 19. Strab. lib. 8.

PATRIĀNUS, a, um. Adj. [Πατριανός] Cic. 13. Fam. 54. Ut obtineat id juris in agris, quod ei Patriana civitas decrevit & dedit. Vetus exemplar habet Pariana.

PATRASIS, [Πάτρασις] Urbs Pontica, teste Stephano, a qua deducitur gentile Patrasides.

PATRÆUS, Vicus in Bosphoro, ad ostia Mæotidis. Strab. lib. 11.

PATRATUS, V. PATRO, as.

PATRIA, V. PATER.

PATRIAMPHES, V. PATIRAMPHES.

PATRIARCHA, vel PATRIARCHES, æ. m. [πατριάρχης] Proprie πατριᾶς, i. e. gentis seu familiæ auctorem denotat, in sacris litteris. V. Tertull. de Cor. Mil. cap. 9. Deinde dignitas ecclesiastica fuit, & sic dictus est, Patrum, hoc est pontificum primus. Hi quatuor principio fuere: Romanus, Antiochenus, Alexandrinus, & Hierosolymitanus. Postea, translata Byzantium imperii sede, additus est & Constantinopolitanus. V. Voss. Etymol. Cantel. Hist. Metropol. p. 1. dissert. 1. cap. 2. Suiceri Thes. ubi de etymo accurate disquirit, & Macri Hierolex.

PATRICIDA, PATRICIUS, PATRICUS, PATRIMONIUM, PATRIMUS, PATRISSO, PATRIUS, &c. V. PATER, & PATRIA, ibid.

PATRO, [ἐπιτελειόομαι, διαπράττομαι] āre. proprie est Liberis operam dare, sed sæpius pro Perficere & aliquid committere ponitur. Quintil. lib. 8. cap. 3. Vel hoc vitium sit, quod ϰαϰέμφατον vocatur, sive mala consuetudine in obscænum intellectum sermo detortus est, ut Ductare exercitus, & Patrare bellum, apud Sallust. dicta sancte & antique, ridentur a nobis, si diis placet: quam culpam non scribentium quidem judico, sed legentium, tamen vitandam. Ex quibus verbis colligitur priscos Patrare posuisse pro Perficere, non solum quum opera liberis daretur, sed etiam quum aliud quidpiam jam inceptum, ad finem perduceretur. Cic. 1. Verr. 38. Putasne posse, quæ C. Verres in Quæstura, quæ in legatione, quæ in Prætura, quæ Romæ, quæ in Italia, quæ in Achaia, Asia, Pamphiliaque patrarit, ea quemadmodum locis, temporibusque divisa sint, sic criminibus & oratione distinguere? [Patrare bellum obscænum puto, quia & τὸ Bellum ambiguum est.

Cædem patrare. Tacit. 14. Ann. 44. 2.

Consilia. Sall. Jug. cap. 13. Tum Jugurtha, patratis consiliis, postquam omni Numidia potiebatur, in otio facinus suum cum animo reputans.

Decreta patrare. V. DECERNO.

Expugnationem. Tacit. 12. Ann. 16.

Facinus. Liv. 23. 8. extr.

Incœpta. Salustius in Catil. cap. 56. Sperabat propediem magnas copias sese habiturum, si Romæ socii incœpta patravissent.

Jussa patrare. Tacit. 4. Hist. 83. 6.

Necem. Tacit. 2. Ann. 88.

Opera. Cic. 2. de Legib. 19. Feriis jurgia amovento, easque in famulis, operibus patratis, habento.

Promissa. Cic. 5. Att. 11. Tόσον promissa patravit, tu mandata effice, quæ recepisti.

Reliqua belli. Paterc. lib. 2. 123. pr. Reliqua belli patraturum.

Victoriam. Tacit. 13. Ann. 41.

Patror, aris. *Depon.* Lucret. lib. 5. 386.

Quod facere intendunt, neque adhuc conata patrantur. I. e. Perficiunt.

Patrari, Passive, pro Confici. Tacit. 2. Ann. 16. Etsi proxima æstas adjiceretur, posse bellum patrari. h. e. Posse debellari.

Pacis patrandæ cum Romanis paciscebatur mercedem. Tacit. 4. Hist.

PATRANS, antis. Partic. videtur proprium locum habere in rebus turpibus. unde, Pers. 1. Sat. 18.

—patranti fractus ocello. Ubi Vet. Scholiast. Patratio, inquit, est Rei venereæ perfectio vel consummatio, unde & Patres dicti, quod patratione filios procreant.

PATRĀTUS, a, um. Partic. [διαπραχϑείς] Tacit. 2. Ann. 66. Maluit patrati, quam incepti, facinoris reus esse.

Bella

Bella patrata. Claud. de 6. Conf. Hon. 126. Paterc. 2. 124. 4.
Cæde ejus patrata. Tacit. 4. Ann. 57.
Mortes patratæ. Tacit. 11. Ann. 28. 3.
Prælium patratum. Paterc. 2. 81. 3.
Patres patrati dicebantur, quod ad patrandum, id est peragendum jusjurandum, ubi de fœderibus convenerat, mitterentur. Liv. 1. 24. conf. Lex. Pitisc.

Patratio, ōnis. f. Paterc. lib. 2. 98. 2. L. Piso legatus Cæsaris triennio cum Thracibus bellavit, gentesque ferocissimas, plurimo cum earum excidio, nunc acie, nunc expugnationibus, in pristinum pacis redegit modum: ejusque patratione Asiæ securitatem, Macedoniæ pacem reddidit.
In altero sensu, V. Theod. Pitisc. e. 11. conf. in PATRANS.

Patrator, ōris. m. Auctor rei. Tacit. 14. Ann. 62. 2. Maternæ necis patrator Anicetus. Avien. Arat. Phænom. 20.
Auctor agendorum, proprique patrator.

Patrobius, [Πατρόβιος] Neronis principis libertus, qui arenam Nili, ad debellanda corpora palæstræ studiis, sibi ex Ægypto advehi faciebat. Plin. 35. 13.

Patrocles, is. m [Πατροκλῆς] Præfectus classis Seleuci & Antiochi, quem multas terras patefecisse, Plin. lib. 6. cap. 17. refert.
Fuit & alius eo nomine, arte Statuarius. Plin. lib. 34. cap. 8.
Patrocles alius, Dives quidam fuit, sed oppido quam sordidus ac parcus. Hic enim postquam ad summas opes evectus est, aut (ut alii dicunt) ex quo natus est, nunquam est usus balneo, parcimoniæ causa. Taxatur ab Aristophane in Pluto. Ab hoc natum est proverbium, Patrocle sordidior. Et, ἐκ Πατροκλέους, a Patroclis domo venit. V. Chiliad. & Suid.

Patroclus, [Πάτροκλος] Menœtii fuit filius & Sthenelæ, qui occiso per ludum astragalorum Cleonymo, seu, ut aliis placet, Æane Amphidamantis filio, solum vertens in Phthiam venit, ubi a Peleo propter generis propinquitatem susceptus est, & una cum Achille apud Chironem educatus, cum eodem arctissima amicitia conjunctus vixit. Postea etiam cum Achille ad expeditionem Trojanam profectus est, ubi, armis Achillis indutus, cum Hectore pugnans ab eodem confossus occubuit. Quod quum rescivisset Achilles, tametsi propter ereptam sibi ab Agamemnone Briseida bello abstinere omnino constituisset, nihilominus mutato proposito, acceptis etiam e Thetide matre aliis armis, a Vulcano fabricatis, ad bellum rediit, nec prius quievit ex animo, quam socii mortem quam crudelissime vindicasset.

Patron, ōnis. m [Πάτρων] Acarnan, in Italiam cum Ænea profectus in Aluntinis consedit. V. De la Cerd. ad Virg. 5. Æn. 298. & Turneb. Advers. 26. 17.

Patrōnus, i. m. [συνήγορος, παράκλητος, πάτρων] Qui aliquem in periculo defendit. Valla, Patronus proprie est, Qui agit causam, sed accusati, non accusantis. Ascon. Pedian. in 1. Verr. 11. Qui defendit alterum in judicio: aut Patronus dicitur, si orator est: aut Advocatus, si aut jus suggerit, aut præsentiam suam commodat amico; Procurator, si negotium suscipit: aut Cognitor, si præsentis causam novit, & sic tuetur ut suam. Hæc Ascon. Ter. Eun. 4. 6. 32.
Perii, huic ipsi est opus patrono, quem defensorem paro. Cic. 16. Fam. 26. Non potes effugere hujus culpæ pœnam, te patrono. Marcus est adhibendus: isque, diu, & multis lucubrationibus commentata oratione, vide, ut probare possit, te non peccasse.
Justitiæ patronus. Cic. de Amicit. 25. Qualis tum patronus justitiæ fuit contra accuratam orationem Phili.
Patronus, Laudator, Advocatus. Cic. pro Cluent. 110. Quis eum unquam, non modo in patroni, sed in laudatoris, aut advocati loco viderat?
Patronus luculentus. V. Luculentus, in LUX.
Patronus & Cliens, contraria. Ovid. 1. de Arte Am. 88.
Constituere alicui causæ patronum. Cic. pro Muren. 4.
Dare patronum alicui causæ. Cic. 2. de Orat. 280.
Est patroni, nonnunquam verisimile, etiamsi minus verum sit, defendere. Cic. 2. Off. 51.
Existere alicui causæ patronum. Cic. pro Rosc. Amer. 5.
Patronus, Qui alterum defendit ac tuetur, etiam extra judicia. Origo Patronorum defluxit primum in urbem a Romulo, mutuata ex vicinis Populis Sabinis. Hinc Lex adscripta in veteri Jurisprudentia; Plebeji, quem sibi ex Patriciis patronum volunt, deligant. Liv. 6. 18. Quot enim clientes circa singulos fuistis Patronos, tot nunc adversos unum hostem eritis. Et paulo infra, Ego me patronum profiteor plebis, quod mihi cura mea & fides nomen induit. [An indidit?] Turrig. ad Ursi Inscript. §. 27. conf. Pollet. For. Rom. 2. 10. Neque singuli homines tantum potentiores sibi adoptabant patronos, sed integræ etiam civitates; nec viros tantum sed & matronas. V. Suet. Aug. cap. 17. & Tib. cap. 6. conf. Gruter. Inscr. p. 46. vel Lex. Pitisc. Vulgo Protector.
Patronus, custos, & defensor coloniæ. Cic. pro Sull. 61.
Propugnator & pæne Patronus. Cic. pro Milon. 16. Domi suæ nobilissimus vir, Senatus propugnator, atque illis quidem temporibus pæne patronus, &c. M. Drusus occisus est. V. paulo infra.
Adoptare patronum. Cic. pro Sext. 9. Qua de causa, & tum conventus ille Capuæ, qui propter salutem illius urbis, Consulatu conservatam meo, me unum patronum adoptavit.
Delata ad patronos omnis Pompejanorum, Colonorumque dissensio. Cic. pro Sull. 60.
Esse patrono aliquo. Hor. 1. Epist. 7. 54.
— quære & refer, unde domo, quis,
Cujus fortunæ, quo sit patre, quove patrono. I. e. Quem habeat patronum, vel Defensorem.
Patronus, [πάτρων] aliquando est relativum Liberti, nimirum is, Qui servum donavit libertate. V. Vallam lib. 4. cap. 8. Tacit. 1. Hist. c. 6. Odio & terrore corrupti in dominos servi, in patronos liberti. Hi erant inter se certis juribus invicem obstricti. Namque & operas liberti debebant patronis, & si egerent, alimenta, & denique testamento se mittem. V. JCtos, & Lips. ad Tacit. Hist. 2 p. 494.
Qui etiam de aliis præclare meriti essent, eorum Patroni dicebantur. Ita Livius Drusus, ob eximiam adversus Gracchos operam, Patronus Senatus dictus fuit, ut auctor est Suet. Tiber. cap. 3. V. supra.
Minucius subsidio Fabii conservatus, eum a legionibus suis Patronum salutari voluit. Val. Max. 5. 2. 4.

Patrōna, æ. f. [συνήγορος] Cic. 2. de Orat. 199. Neque provocationem, patronam illam civitatis, ac vindicem libertatis Populi Romani, dari sine nobilium dissensione potuisse. Ter. Eun. 5. 2. 48. Te mihi patronam cupio. Vet. Inscript. apud Gruter. p. 351. n. 2. PATRONAE PERPETVAE &c. Multa ibidem occurrunt exempla, & p. 931.
Patrone, quæ manu misit. Aurel. Vict. Cæs. cap. 4.
Adjective posuit Martial. 7. 71.
Ut vocem mihi commodes patronam.

Patronālis, e. Adj. Marcell. in l. Si patronus. D. de donation. Non erit cogendus solvere, ne pars ex legibus verecundiæ patronali debita minuatur.

Patronātus, ûs. m. Paul. in l. Idque Julian. D. de action. empt. & vend. Sed hoc ita, si non Arescusa elegerit emptoris patronatum: tunc enim illius remanet liberta. Vox frequens apud JCtos. Sed & alio sensu deinceps usurpari cœpit. V. Cangii Gloss.

Patrōcĭnor, [συνηγορεῖν, ὑπερασπίζεσθαι, προστατεῖν] āri. Tam verbis, quam re & opera imbecilliorem protegere. Quintil. 2. 4. Non homini, sed crimini patrocinari.
Translate, Hirt. Bell. Hispan. 6. 29. Adversarii, patrocinari loco iniquo non desinunt. Plin. lib. 14. cap. 4. Contra id pigra vicinitate sibi patrocinantur.

Patrocinātus, a, um. Partic. Tertull. advers. Gnosticos, cap. 4.

Patrocinium, i. n. [συνηγορία, προστασία] Festus, Patrocinia appellari cœpta sunt, quum plebs distributa est inter Patres, ut eorum opibus tuta esset. Inde factum est, ut Patrocinium pro Tutela & defensione dici cœperit.
Niti patrociniis aliquorum. Nepos 19. 3. pr. I. e. Defensoribus iis.
Orbis terræ patrocinium. Cic. 2. Off. 27. Nostri autem magistratus, Imperatoresque ex hac una re maximam laudem capere studebant, si provincias, si socios æquitate & fide defendissent; itaque illud patrocinium orbis terræ verius, quam imperium poterat nominari.
Voluptas plurimorum patrociniis defenditur. Cic. in Parad. 2. Plin. lib. 13. cap. 3. Ista patrocinia quærimus vitiis.
Fides patrocinii. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Mira patrocinium causæ difficilis. Ovid. 1. de Pont. 2. 79.
Causa patrocinio non bona major erit. Ovid. 1. Trist. 1. 26.
Arripere patrocinium æquitatis. Cic. 1. de Orat. 242.
Repudiare voluptatis patrocinium. Cic. 2. de Fin. 67. Aut hæc tibi, Torquate, sunt vituperanda, aut patrocinium voluptatis repudiandum.
Suscipere patrocinium difficilis causæ. Ovid. 1. de Pont. 2. 70.
Suscipere patrocinium alicujus desertæ disciplinæ. Cic. 1. de Nat. Deor. 6. Et in Orat. 120. Legitimarum & civilium controversiarum patrocinia suscipere.
Tueri patrocinia. Cic. 5. Fam. 9. Si tuam consuetudinem in patrociniis tuendis servas, P. Vatinius cliens advenit, qui pro se causam dicier vult.

Patrōnymĭcum, i. n [πατρωνυμικὸν] I. e. A patre denominatum Grammaticis dicitur nomen, Quod sub patris nomine significat filium, vel filiam, ut, Priamides, i. e. Hector Priami filius: Nereis, Thetis Nerei filia. V. Grammaticos, maxime Priscian. p. 581. Usurpant & sæpe poetæ adjective.

Patrous, [Πατρῷος] Apollo apud Athenienses dictus est, & Alexicacos. Alex. ab Alex. lib. 6. cap. 4.

Patruelis, **Patruus**. V. PATER.

Pattæcion, ōnis. m. [Παταικίων] Vir quidam fuit infamis calumniator, cui quum mos esset bonis viris calumnias struere, atque hoc tam foedo quæstu parare rem, tandem deprehensus convictusque, pœnas dedit capite. Huic præcipuum studium fuit, probati nominis juvenibus negotium facessere. Idem popularibus conviciis lapidatus est, quod fur esset, & ædium perfossor. Hinc proverbium, Pattæcione calumniosior. Refert Suid. conf. Chiliad.

Pattagias, æ. m. [Παταγίας] Fluvius Siciliæ, ἀπὸ τοῦ πατάγου, id est a sonitu; nam per saxa fluens clamare videtur. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 57.
— & saxa rotantem Pattagiam.

Pattaci, seu **Patæci**, [Πάταικοι, ἢ Παταικοὶ] apud Phœnices Dii minutuli, quos in proris triremium circumvehere solebant. Herodotus Pygmæis similes Pattæcos deos dicit. Lil. Syntag. 1. Seld. de Diis Syr. 2. 16.

Patulcia, **Patulcius**, **Patulico**, **Patulus**. V. PATEO.

P A U

Pava, V. PAVO.

Paucus, a, um. Adj. [παῦρος, ὀλίγος, ἀραιὸς, ἀριθμητὸς] a Parum quidam deducunt; singulariter raro legitur, occurrit tamen apud Hygin. Fab. 194. Post paucum tempus nuntiatur Pyrantho &c. Cic. de Amicit. 3. Quum & ego essem una, & pauci admodum familiares, in eum sermonem illum incidere. Contrarium est Multo.
Plures & Pauci, contraria. Auct. ad Heren. lib. 4. 25. Qui quum plures erant, paucis nobis exæquari non poterant.
Ex multis paucos ad ignominiam sortiri. Cic. pro Cluent. 129. Si erunt plures, qui ob innocentem condemnandum pecuniam acceperint, ut non animadvertas in omnes, sed carpas ut velis, & paucos ex multis ad ignominiam sortiere.
Ad paucos pœna, ad omnes metus pervenit. Cic. pro Cluent. 128.
Crimen paucorum in omnes diffundere. Ovid. 3. de Arte Am. 9.
Inter paucos disertus, & dignus illa propinquitate. Quintil. lib. 10. cap. 3.
Intravit, paucis comitantibus, urbem. Ovid. 11. Met. 275.
Paucæ, parvæ, & viles res. Cic. 5. Tusc. 102. Aperta res est, & quotidie nos ipsa natura admonet, quam paucis, quam parvis rebus egeat, quam vilibus.
Pauca & modica. Tacit. 4. Hist. 40.
Non pauca. V. NON adv.
Contentus paucis. Hor. 1. Serm. 3. 16.
Conferre in pauca. V. CONFERO.
Dicere pauca. Hor. 2. Serm. 7. 1.
E multis pauca tibi expediam dictis. Virg. 3. Æn. 377.
Loquar pauca prius re. Virg. 4. Æn. 337.
Respondere pauca. Hor. 1. Serm. 6. 60.
Pauca, vel Paucis, subaudi Verba, vel Verbis. Ter. And. 5. 3. 22. Pater, licetne pauca? s. quid dices mihi? Cels. lib. 7. cap. 18 pr. Prius ipsius loci natura paucis proponenda est. conf. 7. 7. 13.

Auscultare paucis. V. AUSCULTO.
Cognoscere paucis. Lucret. lib. 2. 142.
Docere paucis. Virg. 3. Æn. 116.
Responsum paucis reddere. Virg. 6. Æn. 672.
His diebus paucis Cic. 2. Verr. 17. Ecce autem repente his diebus paucis, comitiis Consularibus factis. ubi V. Hotom. & Græv.
Paucis diebus eram missurus domesticos tabellarios: i. e. Intra paucos dies Cic. 2. Fam. 6.
In paucis diebus, quam Capreas attigit, &c. Suet. Tiber. 60. i. e. Paucis post diebus, quam.
Paucis interpositis diebus iterum, &c. Cic. de Clar. Orat. 86.
Paucorum mensium sunt relictæ reliquiæ. Plaut. Most. 1. 1. 78.
Paucis mensibus. Cic. 3. Q. frat. 1. Spero paucis mensibus opus Diphili perfectum fore.
Pauci, apud antiquos pro Bonis ponebantur, ut Multi pro Malis auctore Nonio 12. 4. Cic. in Orat. 13. Jactationem habuit in populo, nec paucorum judicium reprehensionemque pertimuit. conf. MULTUS.
Compar. Liv. 24. 42. Hostium pauciores superfuerant.
Pauciores dies. Paul. in l. 2. D. de jur. deliberandi.
Superl. Plin. lib. 10. cap. 59. Anseres aliis plurima ova sedecim, paucissima septem. Cels. 7. 2. Quam paucissimæ plagæ.
PAUCIES. [ὀλιγάκις] pro Raro dici (inquit Non. 2. 681.) veterum auctoritas docet. Titinn. Gemina, Tuam etiam uxorem paucies videbo. Cœl. Annal. lib. 6. Consulto non paucies arcessitum. Paul.
PAUCĬTAS, ātis. f. [ὀλιγότης] Cic. 1. de Invent. 32. Paucitas in partitione servatur. Idem 2. Fam. 10. De pantheris per eos, qui venari solent, agitur mandato meo diligenter: sed miræ paucitas est, & eas, quæ sunt, valde ajunt queri, &c.
Amicorum paucitas. Cic. Anteq. iret in exsil. 10.
Definita numero & paucitate genera. Cic. 2. de Orat. 145.
Ad paucitatem redigi. Curt. 3. 3. extr.
Paucitate suorum erubescere. Idem 4. 5. 4. conf. Nep. 14. 7. 5. & 16. 2. 3.
PAUCĬLŎQUIUM, ii. n. [ὀλιγολογία] Multiloquio contrarium. Plaut. Merc. 1. 1. 31.

> Inhæret etiam aviditas, desidia, injuria,
> Inopia, contumelia, & dispendium,
> Multiloquium, pauciloquium.

PAUCŬLUS, a, um dimin. [μικρὸν ὀλίγος] Ter. Heaut. 4. 6. 24.

> Quod imperabit facito: loquitor paucula.

Cic. 9. Att. 15. Q. Volusium, tui Tiberii generum, certum hominem, sed mirifice abstinentem, misi in Cyprum, ut ibi pauculos dies esset.
Cetera de genere horum paucula. Lucret. lib. 2. 104.
PAUXILLUS, a, um. Adj. [ὀλίγος τις] dimin. a Paulum. Plaut. Aul. 1. 2. 34. Pauxillum parvi facere. Idem Pœn. 3. 1. 62. Res pauxilla est.
Ossa pauxilla & minuta. Lucret. lib. 1. 835.
Seminibus perquam pauxillis creata. Lucret. lib. 3. 230.
Viscera pauxilla. Lucret. lib. 1. 837.
PAUXILLO, ablativus per se Adverbii vicem sustinet, non secus ac Paullo. Cels. 5. 28. 18. Medium habet pauxillo levius. Afran. apud Charis. p. 192. Pauxillo prius me convenit.
PAUXILLUM, Adv. [τὸ ὀλίγον] Parum admodum. Plaut. Capt. 1. 2. 73.

> — sed si pauxillum potes
> Contentus esse. 2. ne perpauxillum modo. Esse, Edere, ut

vult Gronov. q. V.
PAUXILLULUS, a, um. Adj. dimin. a Pauxillus. Plaut. Rud. 4. 3. 58. Hoc colore capiuntur pauxilluli. Idem Stich. 1. 3. 9.

> At ego non pauxillulam in utero gesto famem.

conf. ibid. 2. 1. 315. & Truc. 5. 1. 48. Ter. Phorm. 1. 1. 3.

> Jampridem apud me reliquum pauxillulum
> Nummorum, id ut conficerem, &c.

Gell. lib. 20. cap. ult. Considerent an minutæ illæ admonitiones pauxillulæ, &c.
PAUXILLULUM, Adv. Sidon. 2. 9. Cum vel pauxillulum bibere desiisset. Idem 8. 3. Sepone paxillulum declamationes.
PAUSILLULUM etiam legitur apud Plaut. Rud. 3. 4. 24.

> Occipito modo illis afferre vim joculo pausillulum.

conf. PUSILLUS.
PAUXILLĀTIM, Adv. pro Paululum, sensim, pedetentim. Plaut. Rud. 4. 2. 24.

> Pauxillatim pollicitabor pro capite argentum, ut sim liber.

Idem Epid. 2. 2. 63.

> Cœpi rursum vorsum ad illas pauxillatim accedere.

PAUXILLISPER, aliud Adv. a Pauxillo. Plaut. Truc. 5. 21.

> Plus decem pondo amoris pauxillisper perdidit.

i. e. Per particulas. Non. 2. 670. conf. PARUMPER.
PAVEFACIO, PAVESCO, PAVENTIA, V. PAVEO.
PĂVEO, āvi, in Compos. [δειμαίνω, φοβοῦμαι] ēre. Timere. Plaut. Curc. 2. 1. 10.

> Paves, parasitus quia non redit Caria.

Paveo ne, vel Ut. Ter. And. 2. 2. 12.

> Id paves, ne ducas tu illam: tu autem, ut ducas. c. rem tenes.

Pectora pavent metu. Ovid. 9. Met. 581.
Animus pavet apud consilium illud pro reo dicere. Cic. 5. Philip. 12.
Noctem pavere. Cic. 2. Tusc. 23.

> — navem ut horrisono freto
> Noctem paventes timidi adnectunt navitæ.

Ex poeta.
Pugnam pavere. Lucan. lib. 7. 102.
Pavere plus est quam Timere. Tacit. 4. Ann. 70. Id ipsum, inquit, paventes, quod timuissent. Nempe quia timor, quem animo conceperant, aspectu augebatur.
Paveo, cum accusativo. Plin. in Paneg. cap. 69. extr. Illos posteros libertatis nec terret Cæsar, nec pavet.
Pavet acres agna lupos. Hor. Epod. 12. 25.
Pavendo, [τῷ φοβεῖσθαι] Lucan. lib. 1. 479.

> — sic quisque pavendo
> Dat vires famæ.

Paveti frumenta dicebant antiqui, Quæ de vagina non bene exibant. Festus. V. Pavetus in PAVIO.
PAVENS, entis. Partic. [δεδιὼς, φοβούμενος] ut, Rerum novitate pavens juvenis. Ovid. 2. Met. 31.
Agna pavens Ovid. 6. Met. 547.
Equi terrore paventes. Ovid. 2. Met. 498.
Feminæ paventes. Tacit. 15. Ann. 38. 4.
Non paventis funera Galliæ. Hor. 4. Carm. 14. 49.
Clamor paventium. Liv. 37. 42.
PAVENDUS, a, um. Partic. [φοβερός] Plin. lib. 8. cap. 23. Nec pedibus pavendae tantum serpentes, sed & missili volare tormento.
PAVESCO, [ἐκφοβοῦμαι] ēre. Idem quod Pavere, nisi frequentia significationem augeat. Gell. lib. 19. cap. 1. Rebus forte id genus, quibus dixi, obortis, pavescere sensim, & quasi albescere, non insipientis esse hominis, neque ignari putemus.
Bellum pavescere. Tacit. 1. Ann. 4. 2.
Deum pavesce. Sil. 16. 128.
Numina inania legionum pavescere. Tacit. 4. Hist. 14. 7.
Prodigia pavescere. Sil. lib. 16. 128.
PAVĬBUNDUS, a, um. Adj. Arnob. lib. 7. p. 221. Pavibundæ trepidationes.
PAVENTIA, Dea, ab antiquis constituta, ut averteret pavores ab infantibus: atque inde etiam appellata, auctore D. August. Civ. Dei, 4. 11. conf. Gyrald. Synt. Deor. 1. 156.
PAVOR, ōris. m. [τάρβος, φόβος, πτόησις, δεῖμα] est (inquit Cic. 4. Tusc. 19.) Metus loco movens mentem. Cæs. 2. Bell. Gall. 13. Prius quam se hostes ex pavore ac fuga reciperent.
Pro Religione posuit Sil. 3. 215. Ubi Dan. Heins. not. V.
Liber pavore. V. LIBER, adj.
Adversorum pavor. Sil. lib. 8. 76.
Anceps pavor. Valer. 3. Argon. 73.
Cæcus. Valer. 7. Argon. 147.
Circumfusus. V. CIRCUMFUNDO.
Confusior. V. CONFUNDO.
Falsus. Tacit. 4. Hist. 38.
Gelidus. Lucret. lib. 3. 306.

> Nec gelidi torpet telis perfixa pavoris.

Horribilis. Lucret. lib. 5. 1218.

> — cui non correpunt membra pavore
> Fulminis horribili?

Horridus. Senec. Herc. OEth. 1.
Humilis. Virg. 1. Georg. 331. h. e. Humiles efficiens.
Lymphaticus. V. LYMPHA.
Avertit pavor. Sil. 15. 722.
Cepit me pavor. Liv. 24. 42.
Deponere pavorem. Ovid. 10. Met. 117.
Danda venia est tantorum pavorum. Lucan. lib. 1. 516.
Excutit ingens somnos. Senec. Octav. 4.
Expectorat pavor sapientiam mihi omnem ex animo. Cic. 3. de Orat. 152. & 4. Tusc. 19. Ex Enn.
Exsultat pavor. Lucret. lib. 3. 142.
Incutere pavorem. V. INCUTIO.
Inducere. Tacit. 4. Hist. 38. e.
Injicere. V. INJICIO.
Insinuat novus pavor per pectora tremefacta. i. e. Insinuatur. Serv. Virg. 2. Æn. 229.
Lenire. Sil. lib. 8. 77.
Occupat artus gelidos pavor. Lucan. lib. 1. 246. Liv. 24. 40.
Pulsans corda haurit. Virg. 3. Georg. 106.
Raptat faces pavor corda efferre. Valer. 1. Argon. 798.
Reliquit ossa. Virg. 3. Æn. 57.
PAVOR & Pallor, Dei a Tullo Hostilio figurati & culti. August. Civ. Dei, 6. 10. Hostilius certe Rex deos & ipse novos Pavorem atque Pallorem propitiandos non introduceret, si Felicitatem Deam nosset & coleret. Liv. 1. 27. & Lactant. 1. 20. conf. Lex. Pitisc.
PAVORII & PALLORII dicti sunt Salii instituti ab Hostilio rege. V. Salii in Lex. Pitisc.
PAVĬDUS, a, um. Adj. [δειλός] Qui semper timet, inquit Servius. Plin. lib. 11. cap. 37. Nutantes aures pavidis equis. Virg. 8. Æn. 489.

> Stant pavidæ in muris matres.

Ut ab Aveo, Avidus. H. St. a Cupio, Cupidus; a Langueo, Languidus &c.
Aures. Ovid. 3. Epist. 59.
Aves pavidas terrere. Ovid. 1. Fast. 400.
Cervi formidine pavidi. Virg. 3. Georg. 372.
Formido. Ovid. 2. Met. 66.
Fuga. Sil. lib. 13. 133.
Furtum. Lucan. lib. 2. 168.
Leporem captare Hor. Epod. 2. 35.
Mentes. Tibull. lib. 3. 4. 8.
Metus pavidus, ab effectu, quia pavidos facit. Ovid. 1. Fast. 16.
Pecus, Oves. Ovid. 2. de Arte Am. 148.
Religiones. Lucret. lib. 2. 43.
Urbs. Virg. 9. Æn. 473.
Vultus. Ovid. 2. de Pont. 8. 39.
Pavidissimus, superl. [δειλότατος] Sil. lib. 10. 65.

> — talin', pavidissime, dignum
> Me vita, pulchraque indignum morte putasti?

PAVĬDE, Adv. [δειλῶς] Timide, meticulose. Liv. 5. 39. Nequaquam tamen ea nocte & similis illi, quæ ad Alliam tam pavide fugerat, civitas fuit.
PAVĬTO, [πτοέομαι] āre. frequent. Valde pavere, timere, vel valde frigere. Ter. Hec. 3. 1. 40. Uxorem Philumenam pavitare nescio quid dixerunt. Ubi Donat. Pavere & Timere, & ad corporis, & ad animi perturbationem veteres referebant. Virg. 6. Æn. 498.

> Vix adeo agnovit pavitantem, & dira tegentem
> Supplicia.

Pueri in tenebris pavitant. Lucret. lib. 2. 57.
PAVĬTANS, antis. Partic. [πτοούμενος] Valer. 7. Argon. 410. Virg. 2. Æn. 107.

> Prosequitur pavitans, & ficto pectore fatur.

Sil. 11. 24.

> Juravit pavitans Tyrio sua prælia Marti.

PAVITĀTIO, ōnis. f. Apul. de Mundo, p. 65. Elmenh. Palmatiæ appellentur, quorum pavitatione illa, quæ trepidant, sine inclinationis periculo nutant. [Videtur esse a PAVIO.
PAVĔFĂCIO, ĕre. Gloss. vet. Δειλαίνω, Pavefacio.
PAVEFIO, [πτοοῦμαι] ĕri. Paventem fieri. Gell. lib. 19. cap. 1. In tanta violentia tempestatum videor paulum pavefactus. Sil. 6. 178. Pavefacti corde.
Corpora pavefacta. Ovid. 15. Met. 636. al. Pectora.

PAVEROR, PAVICULA, PAVICOLO, PAVIMENTO, PAVIMENTUM, V. PAVIO.

PAVIO, ivi, itum, [παίω] ire. Ferire, percutere, tundere. Sumptum a Græcis, qui παίειν dicunt Percutere. Cic. 2. de Divin. 72. Sed quia quum pascuntur, necesse est aliquid ex ore cadere, & terram pavire, terripavium primo, post terripudium dictum est: hoc quidam jam tripudium. Cato R. R. cap. 18. Ubi structum est, pavito, fricatoque, oleo perungito, uti pavimentum bonum fiet. V. PAVIMENTUM. conf. Columel. lib. 2. cap. 6.

PAVITUS, a, um. Partic. ut, Pavita & complanata terra. Plin. lib. 9. cap. 30.

PAVITATIO, V. in PAVEO.

PAVIMENTUM, i. n. [ἔδαφος, βάσις, δάπεδον, οὖδας] Ipsum domus solidamentum sive incrustatio, quam gradiendo calcamus. Dictum a paviendo, id est tundendo, sive feriendo: quod dum fiunt pavimenta, pluribus simul diebus feriuntur & tunduntur, ut solidiora sint, & ne rimas faciant. Juven. 14. Sat. 60.

Verre pavimentum, & nitidas ostende columnas. Cato R. R. cap. 18. Pavimenta ad hunc modum facito. De testa arida pavimentum struito: ubi structura est, pavito, siccatoque oleo, ut pavimentum bonum fiet. Plin. 2. Epist. 1. Per læve & lubricum pavimentum, fallente vestigio, cecidit.

Barbarica pavimenta. V. BARBARUS.

Pavimenta & porticus habet villa. Cic. 3. Q. frat. 1.

Compostæ arte pavimento lexeis. Cic. 3. de Orat. 169. Ex Lucil.

Facere pavimenta. Cic. 3. Quint. frat. 1.

Natabant pavimenta vino: madebant parietes. Cic. 2. Philip. 105.

Pavimentorum genera multa fuerunt apud veteres. Erant enim Lithostrota, parvulis coagmentata crustis, sive tessellatis lapillis structa: Erant & Subdialia a Græcis inventa, quæ sub dio erant, & in aperto; quæ ubi imbres gelant, minus sunt utilia: Erant & Asarota, de quibus Papin. 1. Silv. 3. 56.

—subiemntque novis asarota figuris. Plin. appellat Eusarota: quoniam purgamenta cœnæ in pavimenta everri solent. τὸ Græce dicitur bene: σαρῶ, verro. Fuerunt & Pavimenta barbarica subtegulanea, scalpturata, & Græcanica. V. Plin. lib. 36. cap. 25.

Pavimenta Pœnica, inquit Festus, marmore Numidico constrata significat Cato, quum ait in ea, (oratione) quam habuit, nequis Consulbis, fieret, Dicere possum quibus villæ, atque ædes ædificatæ, atque expolitæ maximo opere, citro atque ebore, atque pavimentis Pœnicis stant. V. NUMIDIA.

Pavimenta sectilia & tessellata. V. Sectilis, in SECO; & Tessellatus, in TESSERA, vel LITHOSTROTA, f. l.

De lusu veterum in pavimentis, V. Casaub. ad Suet. Cæs. cap. 47.

De Pavimento præterea Cauneo, cerostroto, contignato, incerto, musivo, ordinario, plano pede, puro, reticulato, scalpturato, segmentato, testaceo, V. Lex. Pitisc.

PAVIMENTO, āre. Pavimentum facere, seu pavimento sternere. Plin. lib. 27. cap. 4. Ergo pavimentandum ubi sata sit, censent, ut lacrima non absorbeatur.

PAVIMENTATUS, a, um. Partic. Cic. pro Domo 116. In palatio, pulcherrimo prospectu, porticum cum conclavibus pavimentatam trecentûm pedum concupierat. Idem 3. Q. frat. 1. 1.

PAVĬCŬLA, æ. f. Instrumentum quo coæquatur & condensatur terra arearum. A paviendo dicitur. Cato R. R. cap. 129. Ubi bene comminuta terra fuerit, & amurcam combiberit, cylindro aut pavicula coæquato. Idem cap. 91. Columel. lib. 2. cap. 20. Tum area æquata paviculis, vel molari lapide condensetur. conf. Salmas. Exerc. Plin. p. 41.

PAVICŬLO, vel PAVICLO, āre. Pavicula planare. Gloss. Lat. Gr. Paviclat, παδίζει, ἐδαφίζει.

PAVĔRUS, a, um. Adj. Multum tritus. ut, Pavera frumenta, quæ vix a glumis suis evaginari possunt. Fest. V. Scalig. Catalect. p. 61. & Ferrar. de R. Vest. 1. 2. 11. Al. Paverl. q. V.

PAVITENSIS, e. Adj. ut, Pavitensis vestis, contraria Levidensi, quod graviter pressa & calcata sit. Isidor. 19. 22.

PAOLATIM, PAULISPER, PAULUM, PAOLOLUM, PAULOS. V. PAROM.

PAULUS, [Παῦλος] cognomen gentis Æmiliæ de quo vide in ÆMILIUS.
Prodigus Paulus magnæ animæ. Hor. 1. Carm. 12. 38. de L. Æmilio Paulo, qui pugna Cannensi occidit.
Belligeri sublimis regia Pauli. Stat. 1. Silv. 1. 30.
Sergius Paulus, & Paulus Apostolus, qui etiam Saulus. In N. T.
Paolus Castrensis Jurisconsultus Patavii, Florentiæ & Bononiæ jura interpretatus est: editisque Commentariis suis, Patavii anno 1437. prid. Kalen, Mar. vitæ supremum diem confecit.

PĀVO, ōnis. com. [ταώς] Avis vulgo nota. Quam describit his Plin. lib. 10. cap. 20. In his pavonum genus, cum forma, tum intellectu ejus & gloria. Gemmantes laudatus expandit colores, adverso maxime sole, quia sic fulgentius radiant. Et paulo post, Ab auctoribus non gloriosum tantum animal hoc traditur, sed & malevolum, sicut anser verecundum. Cic. 3. de Fin 18. Alia autem nullam ob utilitatem quasi ad quendam ornatum, ut cauda pavoni, plumæ versicolores columbis, viris mammæ atque barba.
Pavo regia, Junoni Reginæ sacra. Auson. Epist. 20. 9. ad Paulin.

Nec, quis mille annos vivit Gangeticus ales,
Vincit cantum oculos, regia pavo, tuos. Al. Regia.

Caudaque pavonis, larga cum luce repleta est. Lucret. 2. 805.
Tam nuper pictis cæso pavonibus Argo. Ovid. 2. Met. 533.
Avis Junonis, & Junonia dicitur. Ovid. 1. de Arte Am. 627. & Juven. 7. Sat. 30. De ea vide Hor. 2. Serm. 2. 23. sq. vel Turneb. Adverf. 7. 20.
Pavo masculus. Columel. lib. 8. cap. 11.
Pavo femina. Columel. lib. 8. cap. 11.
Lepor pavonum. Lucret. lib. 2. 501.
Pictus pavo. Ovid. 2. Met. 533.
Crudus. V. CRUDUS.

PAVUS, i. m. Idem. Gell. lib. 7. cap. 16. Pavus e Samo præstantior est.

PAVA, æ. f. [ταῶνα] Pavonis femina. Auson. Epigr. 68. utrumque conjungens,
Pavaque de pavo constitit ante oculos.

PAVŌNĀCEUS, Adj. [ταωνώδης] Plin. lib. 36. cap. 22. Ut si libeat, ad quæ vocant pavonacea tegendi genera. Quo in loco quidem legunt Pavimentata tegendi genera, hoc ait Pavimentorum more constructa, cujusmodi permulta hodie videmus. Sed Harduinus sequitur priorem lectionem.

PAVONĪNUS, a, um. Adj. [ταώνειος] Quod ex pavone est. ut, Pavoninum ovum. Columel. lib. 8. cap. 5. Pallad. 1. 30. Petron. cap. 33.

PAVONIUS, a, um. [ταώνιος] aliud Adj. idem significans. ut, Pavonia ove. Varr. 2. de R. R. cap. 9. Castigatiora exemplaria habent Pavonina.

PAVOR, PAVUSTI, V. PAVEO.

PAUPER, ĕris. Adj. c. [πένης, ἄπορος] notæ significationis. Dicitur a Parvo lare. Cic. in Parad. 6. Non modo non copiosi ac divites, sed etiam inopes ac pauperes existimandi sunt. De improbis & avaris.
Pauper, a paulola re. Varr. lib. 4. de L. L. 17.
Pauper & Egens. Ovid. Rem. amor. 748.

Nempe quod alter egens, altera pauper erat.

Lingua pauper. Sidon. 2. Epist.
Res pauperes. Plaut. Rud. 5. 1. 17.
Turba pauperiorum. Hor. 1. Serm. 1. 111.
Ambitiosi pauperes. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Esuriens pauper. Martial. lib. 9. 82.
Facere pauperem. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 2.
Pauper ubique jacet. Ovid. 1. Fast 218.
Pauperis est numerare pecus. Ovid. 13. Met. 824.
Meo sum pauper in ære. Hor. 2. Epist. 2. 12. i. e. Pauper quidem sum; sed tamen in meo ære, non in alieno constitutus. id est, nulli quicquam debeo. Porphyr. V. ÆS.
Congesto pauper in auro. Sen. Herc. fur. 3.
Pauper, cum genitivo positum: ut, Argenti & auri pauper. Hor. 2. Serm. 3. 142.
Aquæ pauper Daunus. Hor. 3. Carm. 30. 11.
Colonus pauper ruris. Hor. 1. Carm. 35. 6.
Agri pauperis custos. Tibull. lib. 1. 1. 25.
Cultus pauper. Tibull. lib. 1. 10. 19.
Domus. Virg. 12. Æn. 519.
Eloquentia pauper & jejuna, per translationem, pro inops & jejuna. Quintil. lib. 10. cap. 5.
Honos. Stat. 5. Theb. 533.
Horti pauperis custos. Virg. 7. Ecl. 34.
Incola. Ovid. 3. Trist. 10.
Tecto sub paupere. Hor. 1. Epist. 10. 32.
Terra. Virg. 6. Æn. 811.
Vena pauperiore fluit carmen. Ovid. 4. de Pont. 2.
Vena paupere manat ingenium. Ovid. 2. de Pont. 5.
Voluntas nec iners, nec pauper. Ovid. 8. Met. 678.
Pauper diviti dans perit. Proverbium accommodari poterit ad illos, qui pauperes munusculis quibusdam captant divites, ad eum modum liberalitatem illorum velut elicientes. Neque enim hoc est dare munus, sed flagitare.
Aliquando Pauper flectitur in a, um: sed raro. Plautus Paupera dixit in Fragm. unde Francisc. Fabricius apud Ter. Andr. 4. 6. 2. legit Paupera vivere. Et similiter Commodian. Instruct. 71. Soror paupera. Et Cæl. Aurel. Tard. 1. 1. Caput carnibus pauperum dixit. i. e. Carens. τὸ Paupera tamen Latine dici negare videtur. Varr. L. L. 7. 39.
Compar. Pauperior. Ulpian. in l. Nec ei permittitur. §. ultimo. D. de adoptionib. Interdum & ditiorem permittitur adoptare pauperiori. conf. Ovid. & Hor. supra.
Superl. Pauperrimus. [πενέστατος] Varr. l. c. Plin. lib. 24. cap. 1. Quum remedia vera quotidie pauperrimus quisque cœnet. Val. Max. 4. 3. 6. Fabricius censu par unicuique pauperrimo. conf. Cic. 2. Verr. 25.
Bonorum pauperrimus. Hor. 1. Serm. 1. 79.

PAUPERCŬLUS, a, um. Adj. dimin. [πενιχρός] Ter. Heaut. 1. 1. 44.

Est e Corintho hic advena anus paupercula. Varr. 1. de R. R. cap. 17. Ut plerique pauperculi cum sua progenie.

Mater paupercula. Hor. 1. Epist. 18. 46.
Res paupercula. Plaut. Pers. 3. 1. 17.

PAUPERIUS, Adv. compar. Tertull. de Cultu. Fem. 2. 11.

PAUPERTAS, ātis. f. [πενία] Ipsa pauperis conditio. Cic. 3. Tusc. 57. Ut de paupertate nonnunquam, cujus onus disputando levamus, docentes quam parva & quam pauca sint, quæ natura desideret.
Paupertas, Egestas, Mendicitas. Cic. in Parad. 6. Itaque istam paupertatem, vel potius egestatem ac mendicitatem tuam, nunquam obscure tulisti.
Pudor paupertatis. Hor. 1. Epist. 19. 24.
Audax paupertas. Hor. 2. Epist. 2. 51. Audacem paupertatem appellavit aptissimo & verissimo epitheto: nulla enim res est, quæ magis impellat homines ad facinus, injuriamque alteri inferendam, quam paupertas. Non male igitur Plato lib. 8. de Repub. Perspicuum est (inquit) qua in civitate mendicos videris, in ea civitate, fures, crumenarum sectores, sacrilegos, & omnium hujusmodi malorum opifices latitare.
Certissima paupertas. Columel. lib. 12. cap 2. Nam vetus est proverbium, paupertatem certissimam esse, quum alicujus indigeas, uti eo non posse, quia ignoretur ubi projectum jacet quod desideratur. Hactenus Columella. Sentit autem, ni fallor, siquis habeat domi, quod quum utendum est, inveniri non possit, eum magis egere eo quod habet, quam si non haberet. Etenim qui non habet, rogat alicunde commodato: qui habet, ubi ventum est ad articulum, quo sit utendum: nec suum habet, quod ubi sit, nescit: nec alienum habet quo possit uti. Erasmus.
Contracta in paupertate solutus. Hor. 1. Epist. 5. 20.
Fecunda virorum paupertas fugitur. Lucan. lib. 1. 166. i. e. Quæ viros magnos produxit.
Horrida paupertas. Lucret. lib. 6. 1180.
Infelix. Juven. 3. Sat. 152.
Sæva. Hor. 1. Carm. 12. 43.
Sobria. Claud. de 4. Cons. Hon. 411.
Defendere causam paupertatis. Cic. 5. Tusc.
Efficere levem paupertatem ferendo. Ovid. 8. Met. 633.
Levare paupertatem alicui. V. LEVIS.
Ornari patientia paupertatis. Cic. 2. de Lege Agrar. 63.
Vivimus ambitiosa paupertate. Juven. 3. Sat. 182.
Paupertates, nove positum numero plurali. Varr. de Vit. popul. Roman. lib. 11. Quid inter hos Joves intersit, & eos qui ex marmore, ebore, auro nunc fiunt, potes animo advertere, & horum temporum divitias, & illorum paupertates. Non. 2. 714.

PAUPERTAS, Dea, V. PENIA.

PAUPĔRIES, ēi. f. [πενιχρότης] Idem quod Paupertas. Hor. 2. Serm. 7. 84.

Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent. Virg. 6. Æn. 437.

— quam vellent æthere in alto
Nunc & pauperiem & duros perferre labores.

Magnum pauperies opprobrium. Hor. 3. Carm. 24. 42.
Abacta pauperies. V. ABIGO.
Aspera. Claud. de Bell. Get. 613.
Immunda pauperies domus. Hor. 2. Epist. 2. 199.
Importuna. Hor. 3. Carm. 16. 37.
Proba. Hor. 3. Carm. 29. 56.
Inferre aliquem in pauperiem. V. INFERO.
Pati angustam pauperiem. Hor. 3. Carm. 2. 1.
Duram pati. Hor. 4. Carm. 9. 49.
Perferre pauperiem & duros labores. Virg. 6. Æn. 437.
Tolerare iniquam. Claud. 2. in Eutrop. 208.
Pauperies, antique Damnum dicitur quod quadrupes facit. Paul. Hinc tit. in Pandectis, Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. i. e. Fecisse damnum. conf. Justin. Inst. 4. 9. vel Lex. Pitisc.

PAUPERTĪNUS, a, um. Adj. [πενιχραλέος] Idem quod Pauper. Varro de Vita popul. Rom. lib. 1. Quod si paupertina sint sina elegantia, ac cum castimonia. Non. 2. 725.
Cœnula paupertina. Apul. Met. 3. p. 135. Elmenh.
Calamus paupertinus. Sidon. 2. Epist. 10.
Cur paupertinum. Arnob. lib. 6. advers. Gentes.
Ingenium paupertinum. Symmach. 1. Epist. 14.
Litteræ paupertinæ. Gell. Noct. Attic. lib. 14. cap. 6.
Vide in Indice Hist. Rom. Francf. H. St.

PAUPĔRO, [πτωχοποιῶ] āre. Pauperem reddere, antique. Plaut. Pseud. 4. 7. 27.

Boni viri me pauperant, improbi alunt. Hor. 2. Serm. 5. 35.
Eripiet quivis oculos citius mihi, quam te
Contemptum cassa nuce pauperet.

Merx dominum pretio pauperat. Plaut. Mil. 3. 1. 131.
Fures a republica repellendos & pauperandos esse dixit Alex. Severus, auctore Lamprid. cap. 22. vit. conf. Non. 2. 679.

PAUPERATUS, a, um. Partic. Sidon. 6. Epist. 12. Defectio civium pauperatorum. Firmic. Pauperatus luminibus. i. e. Privatus.

PAUSA, æ. f. [παῦσις] est Quies alicujus rei, ut ait Non. 2. 686. Lucil. lib. 1. Sat.

Hæc ubi dicta dedit, pausam facit ore loquendi. Sæpius occurrit apud Apul. Met. Antiquum est.

Frigida pausa vitæ, Mors. Lucret. lib. 3. 944.
Interjecta pausa vitæ. Lucret. lib. 3. 872.
Dare pausam alicui. Lucret. lib. 2. 118.
Fecere pausam fremendi. Ennius apud Varr. lib. 6. de L. L. 5.
Facta pausa est. Gell. 9. 13.
Pausam stare fragori. Lucret. lib. 1. 748.

PAUSĀRIUS, i. m. Qui pausam voce designat. Senec. Epist. 57. Sic me ad omnia duravi, ut audire vel pausarium possim, voce acerbissima remigibus modos dantem. i. e. Significantem quando vel intendere, vel remittere conatum debeant. V. Commentatt. ad Ovid. 3. Met. 619. & Lex. Pitisc.

PAUSO, [παύομαι] āre. Quiescere. Plaut. Trin. 1. 2. 150.

Pausa, vicissim castigatorem tuum. Gloss. L. G. Pausat, ἀναπαύεται, ἢ ἀναπαύει. Cæl. Aurel. Tard. 1. 1. 16. Cum capitis pausaverit dolor. Vet. Inscript. apud Groter. p. 1050. n. 9. AVRELIVS EVSEBIVS MATRI CONTRA VOTVM FIDEL. PAVSANT.

PAUSANS, antis. Partic. Cæl. Aurel. Acut. 3. 21. 212. Idem Tard. 5. 10. 116. Commodian. Instruct. 42. p. 56.

PAUSATUS, a, um. Partic. Arnob. lib. 5.

PAUSATIO, ōnis. f. Plin. Valer. 1. 41. Post pausationem prandii.

PAUSĀBILIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Acut. 2. 13. Pausabilior inspiratio. i. e. Mitior. [Immo Lentior, majoribus intervallis inspirationis.

PAUSANIAS, æ. m. [Παυσανίας] Cleumbroti filius, Lacedæmoniorum dux, res multas bello feliciter pro Lacedæmoniis gessit: contraque Athenienses, qui bellum excitaverant, missus, eos pacatos reddidit, ejectis ex urbe decem tyrannis. Post etiam rebus Persicis studens, quum esset Byzantii, paulatim ad tyrannidem pervenit, stipatoribus Phœnicibus & Ægyptiis, tum veste mensaque Persica utens, Xerxis insuper filia sibi matrimonio juncta. Quare in judicium vocatus, fugit in templum Minervæ, ubi & interfectus est. Cadaver in barathrum ejectum. Ex Thucydide & Suid. conf. Nep. in Vita ejus & Trasyb.
Pausanias, Macedo adolescens, qui Philippum Macedonem interfecit. Hic primis pubertatis annis stuprum per vim passus ab Attalo fuerat: &, quod deterius est, conviviis uti scortum ultro oblatus. De qua injuria apud Philippum sæpe questus, quum eum ridentem facinus videret, iram in eum convertit, & ultionem, quam ab inimico non poterat, ab iniquo judice exegit. V. Justin. lib. 9. cap. 6. & 7.
Pausanias, alius fuit Cæsariensis historicus, qui Geographiam scripsit universæ Græciæ, cum ejus historiis, quæ hodie extant. Romæ vixit sub Hadriano Imp. V. Voss. de Hist. Græc. 2. 14. & Fabric. Bibl. Gr. 4. 15.

PAUSIA, vel PAUSEA, æ. f. Olivæ genus: quod non nisi paviendo, hoc est tundendo oleum emittat. Columel. lib. 5. cap. 8. Olearum sicuti vitium, plura genera esse arbitror: sed in meam notitiam decem modo pervenerunt, pausia, algiana, &c. Virg. 2. Georg. 86.

— & amara pausia bacca. h. e. Viridi, inquit Servius; nam ex pausia viridi exprimitur oleum. V. Plin. 15. 3.

PAUSIAS, æ. m. [Παυσίας] Sicyonius pictor, lacunaria & cameras pingere instituit. Amavit & Glycerium municipem suam, inventricem coronarum, unde paupertatem illa sustentavit. Hanc pinxit sedentem cum corona: quæ tabula, appellata est στεφανοπλόκος, id est Coronam texens. Hujus tabulæ exemplar L. Lucullus duobus talentis emit Athenis. Auctor Plin. lib. 35. cap. 11.

PAUSIĀCUS, a, um. Adj. [Παυσιακός] Hor. 2. Serm. 6. 95.

Vel quum Pausiaca torpes, insane, tabella.

PAUSICAPE, [παυσικάπη] Machina quædam orbicularis erat, quæ collo molentium servorum inserebatur, ne polentam comederent, neve manus ori admovere possent. Miseri enim illi pistores servi, inter agendas molas, quum famelici essent, furtim soliti erant de polenta, id est de hordei farina esitare. Julius Pollux lib. 7. f. 20. [illegible]

PAUSILȲPUM, [Παυσίλυπον] villa est Campaniæ ab amœnitate dicta, ἀπὸ τοῦ παύειν τὴν λύπην. hoc est, a Curæ mærorisque cessatione. Plin. lib. 9. cap. 53. Pausilypum villa est Campaniæ, haud procul Neapoli. Idem lib. 3. cap. 6. Iter Pausilypum & Neapolim, Megaris.

PAUSILYPUS, [παυσίλυπος] Poculum erat in conviviis tertium Jovi servatori dicatum: ita dictum, quod curas abigeret. Quin etiam Jovem ipsum Sophocles Pausilypum appellat.

PAUSINUS, Flumen in Illyrico. Plin. lib. 3. cap. 21.

PAUSO, V. PAUSA.

PAUSON, [Παύσων] Pictor quispiam fuit insigni tenuitate, quemadmodum apud Juvenalem Codrus. Hinc natum fertur proverbium, in mendicos jactari solitum. Pausone mendicior. Meminit hujus Pausonis Aristoph. in Pluto.

PAUSUS, i. m. Deus videtur fuisse qui pausam afferret & quietem, quem bellis adversarium, repugnantisque Bellonæ potestatis fuisse suspicamur ex Arnobio lib. 1. sic scribente, Qui Faunos, qui fatuas, civitatumque genios, qui Pausos reverentur atque Bellonas. conf. Turneb. 15. Advers. 21.

PAUTALIA, æ. f. Thraciæ urbs. V. Spanh. de Usu Numm. diss. 4. p. 219.

PAVUS, V. PAVO.

PAUXILLATIM, PAUXILLUM, PAUXILLUS, V. PAUCUS.

P A X

PAX, ācis. f. [εἰρήνη] notæ significationis, a Pactione dicitur, ut ait Ulpianus, D. de pactis l. 1. quod a verbo Paciscor deducitur. Cic. 1. de Lege Agr. 24. Nihil tam populare, quam pacem, quam concordiam, quam otium reperiemus.
Pacem a pactione conditionum putat dictam Sinnius Capito, quæ utrique inter se populo sit observanda. Festus.
Oliva placita paci. Virg. 2. Georg. 425.
Comes pacis, & otii socia eloquentia. Cic. de Clar. Orat. 45.
Conditio pacis quæ est, in qua ei, cum quo pacem facias, nihil concedi potest? Cic. 12. Philipp. 12.
Cura tuendæ pacis. Ovid. 11. Met. 297. al. Tenendæ.
Dulcedine pacis gaudentes. Patercul. lib. 2. 117. extr.
Facies pacis. Tacit. 13. Ann. 38.
Imago pacis. Tacit. 1. Ann. 10.
Indocilis vir pacisque modique. Sil. lib. 12. 726.
Inops pacis terra. Ovid. 2. de Pont. 2. 96.
Medius pacis & belli. Hor. 2. Carm. 19. 28.
Nomen pacis dulce, & res ipsa salutaris. Cic. 2. Philipp. 113.
Habere pignus pacis. Ovid. 8. Met. 48.
Summa pacis. Tacit. 13. Ann. 38.
Tranquillitas pacis & otii. Cic. 1. de Lege Agrar. 24.
Augusta. V. Frui pace.
Alma pax. V. ALMUS.
Bona. Plaut. Pers. 2. 2. 7. Bona pax sit potius. conf. Pax, Interj. infra.
Candida pax. Tibul. lib. 1. 10. 47.
Certa pax. Liv. 30. 30.
Concors. Ovid. 1. Met. 25.
Egregiæ pacis custos fidissimus. Claud. de Nupt. Honor. 333.
Explorata. Cic. 7. Philipp. 16. Poteritis igitur exploratam habere pacem, quum in civitate Antonium videatis, vel potius Antonios?
Festa. Ovid. 2. Met. 795.
Infida. V. INFIDUS.
Iniquæ pacis leges. Virg. 4. Æn. 618.
Injusta. Cic. 7. Att. 14. Equidem ad pacem hortari non desino, quæ vel injusta utilior est, quam justissimum bellum in civibus.
Opima pace quieta tellus. Sil. lib. 16. 684. Idem 11. 594.
Pia & æterna. Cic. pro Corn. Balbo, 35.
Placidissima. Cic. 5. Tuscul. 48.
Solida. Seneca Troad. 6.
Sterilis. Tacit. 1. Ann. 17.
Tranquilla. Lucan. lib. 1. 171.
Venalis. Justin. lib. 25. cap. 1. Galli legatos ad regem Antigonum miserunt, qui pacem ei venalem offerrent.
Abnuere pacem. Sallust. in Jugurth.
Accipere pacem. Liv. de Bell. Pun.
Adempta mihi. Ovid. 2. Trist. 202.
Adsis pax, & toto mitis in orbe mane. Ovid. 1. Fast. 712.
Adducere ad conditionem pacis. Cæs. 8. de Bell. Gall. 3.
Advenio pace. Plaut. Amph. prol. 32.
Afferre pacem animis. V. AFFERO.
Agitare, Agere pacem, sive de pace. V. AGO.
Agere pacem cum aliquo. Juven. 15. Sat. 163.
Agere aliquid cum pace. Cic. 5. Tusc. 81. Nos illud quidem cum pace agemus. Huic contrarium est Iracunde, vel Cum ira agere.
Coagmentare pacem. V. COAGMENTO.
Cohortari ad. V. COHORTOR.
Colere. Ovid. 11. Met. 297.
Colit pax arva. Tibul. lib. 1. 10. 47.
Componere. V. COMPONO.
Conciliare pacem inter aliquos. V. CONCILIO.
Conficere. V. CONFICIO.
Confirmare. V. CONFIRMO.
Constituta pax. V. CONSTITUO.
Consulere paci. Cic. 1. Off. 35. Paci, quæ nihil habitura sit insidiarum, semper est consulendum.
Convenit pax. V. CONVENIO.
Conventa. V. CONVENIO.
Dediscere. V. DEDISCO.
Dimittere cum pace aliquem. Cic. pro Muren. 32.
Disturbare multo sanguine. Lucan. lib. 4. 210.

Dare

Dare. Cic. 1. Q frat. 1. Tibi data est summa pax, summa tranquillitas.
Dare suspectam. Sil. lib. 7. 266.
Emollit pax aliquem. Tacit. in vita Agric. cap. 11.
Eripere alicui. Cic. de Provinc. Consf. 4. Sic a Barbaris, quibus est propter avaritiam pax erepta, vexatur. De Macedonia.
Excutere pacem orbi. Lucan. lib. 1. 69.
Exercere æternam. Virg. 4. Æn. 99.
Exposcere armis, aut precibus & votis. Virg. 3. Æn. 261.
Exquirere per aras. Virg. 4. Æn. 56.
Exuere. Tacit. 4. Ann. 72.
Facere. Cic. de Senect. 16. Quum sententia Senatus inclinaret ad pacem & fœdus faciendum cum Pyrrho. Idem 3. Off. 30.
Facta pax. Virg. 5. Æn. 587.
Fœdare pacem vitiis. Claud. 1. in 1. Consf. Stil. 29.
Frui augusta pace. Ovid. 2. de Pont. 5. 18.
Gerere. Virg 9. Æn. 279.
Gignere pacem. Cic. Anteq. iret in exsil. 9.
Habere. Cic. 2. Philipp. 90. Pacem habemmus, quæ erat facta per obsidem puerum M. Antonii filium. Et ibid. 7. 22. Habere pacem cum aliquo.
Imminuere pacem. Sallust. in Jugurth.
Impetrare. Hor. 2. Epist. 1. 137. Liv. 30. 35. extr.
Infecta pace. V. INFECTUS.
Infusa pax per æquora. Sil. lib. 7. 258.
Insidet alicui pax. V. INSIDEO.
Jungere. Liv.
Manet pax. V. MANEO.
Miscere pacem duello. Hor. 3. Carm. 5. 38.
Mutari bene miseram pacem vel bello. Tacit. 3. Ann. 44.
Nuntiare. Sallust. in Jugurth.
Nutrit pax Cererem, pacis alumna Ceres. Ovid. 1. Fast. 704.
Nutrire marcentem pacem. Tacit. de Germ. 36. Cherusci nimiam ac marcentem diu pacem illacessiti nutrierunt.
Orare perpetuam. Ovid. 4. Fast. 408.
Paritur pax bello. Nep. 15. 5. 4.
Pepigit pacem. V. PANGO, vel PAGO.
Parum copiæ in pace & otio. Cic. pro Cæcin. 33.
Petere. Virg. 4. Georg. 535.
Præstare alicui. Ovid. 2. de Pont. 8. 67.
Quæritur armis pax. Stat. 7. Theb. 554.
Quiescit placida compostus pace. Virg. 1. Æn. 253.
Recuperare pacem. Sallust. in Jugurth.
Redimere pacem. Cæs. 1. de Bell. Gall. 37.
Regebat urbes longa in pace. Virg. 7. Æn. 46.
Reponere pacem terris. Sil. lib. 12. 728.
Rumpere. Virg. 12. Æn. 202.
Servare. Cic. 7. Philipp. 22. Cum his pacem servabit Antonius?
Sititur bellum pace. Ovid. 14. Met. 803.
Esse in pace perpetua. Cic. 3. Catil. 29. Atque ut in perpetua pace esse possitis, providebo.
Sustentare. Tacit. 1. Ann. 4.
Trahere. Cic. Anteq. iret in exsil. 14. Et vos ut tutam, tranquillamque pacem traheretis, mea perfeci vigilantia. Vetus exemplar habet, Fortunam.
Turbam. Stat. 10. Theb 891.
Venire in spem pacis. Cæsar Oppio apud Cic. 9. Att. 13.
Verti alicujus animum ad pacem. Liv. de Bell. Pun.
Violata pax. Lucan. lib. 7. 94.
Violare fœdera pacis. Lucret. lib. 5. 1154.
Vivimus expertes pacis in armis. Ovid. 1. de Pont. 8. 6.
Uti pace. Cic. de Provinc. Consul. 4. Ita gentes hæ, quæ ut pace uterentur, vim argenti dederant præclaro nostro imperatori, ut exhaustas domos replere possent, &c.
Pax, Interjectio. ut, Pax, abi. Plaut. Milit. 3. 1. 201. quasi dicat, Sit tecum pax, & abi. Idem Trin. 4. 2. 121. Pax, te tribus verbis volo. conf. Ter. Heaut. 2. 3. 50. Scalig. Auson. Lect. 1. 19. & Voss. de Analog. 4. 28. conf. Bona pax sopre.
Pax, pro Fœdere. Virg. 7. Æn. 266.
Pars mihi pacis erit, dextram tetigisse tyranni.
Pax, est tranquilla libertas. Cic. 2. Philipp. 113.
Summa cum pace frui ævo. Lucret. lib. 1. 58.
Pax, [Εἰρήνη] culta ab antiquis. Athenis enim Paci aram fuisse dicatam, auctor est Plutarchus in Cimone. Templum Pacis Romæ fuit magnificentissimum, foro proximum, quod Vespasianus construxit, teste Suet. in Vespas. cap. 9. V. Dion, Plinius & Josephus. conf. Ovid. 1. Fast. extr. Juven. 1. Sat. 115. Eodem quo Ceres habitu fingebatur, Spicam nimirum manu tenens. V. Broeckh. ad Tibul. 1. 11. 67. conf. Lex. Pitisc. in Pax & Templum.
Pax genialis ea dicitur, Quæ connubio inito celebratur Pronuba divina providentia. Bodæus.
Pax, per translationem aliquando dicitur Venia. Virg. 3. Æn. 261.
Sed votis precibusque jubent exposcere pacem.
Pacem a Diis petere. Plaut. Curc. 2. 2. 19. De Romulo novo Deo. Liv. 1. 16. Pacem precibus exposcunt, uti volens, propitius &c.
Pax Deorum. Justin. 18. 6. 12.
Veniam pacemque rogamus. Ovid. 1. Amor. 2. 21.
Pacem & veniam petere a Deo. Cic. pro Rabir. 5. Ab Jove Optimo Maximo, cæterisque diis, &c pacem & veniam peto, precorque, &c.
Pace tua, Honestus reprehendendi modus, prius capta venia. i. e. Tua venia, & te non irascente. Ter. Eun. 3. 2. 13.
Quæso hercle ut liceat, pace quod fiat tua,
Dare huic quæ volumus, convenire & colloqui.
Pace majestatis ejus dixerim. Patercul. lib. 2. sub finem.
Pace tua dixisse velim. Ovid 3. de Pont. 1. 9.
Pace tua dixerim, Idem. Cic 5. Tusc. 12. Cujus ego judicium (pace tua dixerim) longe antepono tuo. Idem 1. de Orat. 79. Tu esse unus profecto, qui & meo judicio & omnium, vix ullam ceteris oratoribus (pace horum dixerim) laudem reliquisti.
Pace horum dixisse liceat. Plin. lib. 34 cap. 11.
Pace diligentiæ Catonis dixerim. Paterc. 1. 7. 4. conf. 1. 17. 3. & 2. 129. 4.

Pax metaphorice pro Quiete, &c. quo sensu tribuitur ventis apud Poetas. Sic Flor. 4. 2. 21. Sed ubi pax fluminis redit. i. e. Cum desiit inundatio. conf. mox Paces plur.
Pax sit rebus. i. e. Quies. Cic. in Somn. Scip. 4. Quæso, inquit, ne me e somno excitetis, & pax sit rebus. audite cetera.
Paces plur. num. nove positum, teste Nonio, 2. 621. Varro de vita Populi Roman. lib. 3. Animadvertendum primum, quibus de caussis, & quemadmodum constituerint paces: secundum, qua fide & justitia eas coluerint. Plaut. Pers. 5. 1. 1.
Hostibus victis, civibus salvis, re placida, pacibus perfectis.
Hor. 2. Epist. 1. 102.
Hoc paces habuere bonæ, ventique secundi.
Bella & paces. Hor. 1. Epist. 3. 8.
Ventorum paces. Lucret. lib. 5. 1229.
In pace leones. Aristophanis interpres ostendit proverbium jactatum esse in Lacones, qui in Asia infeliciter rem gesserant. Convenit in eos, qui præpostere se gerunt: ibi feroces, ubi nihil erat opus: ibi fugaces, ubi res poscebat virum: aut qui in suos sævi, non itidem audent adversus inimicos, quod Ciceroni objicit Sallustius. Ex Erasmo.
PACĀLIS, e. Adj. [εἰρηνικός] Quod ad Pacem pertinet, sive Pacem significans: ut, Oleæ pacales. Ovid. 6. Met. 101.
Flammæ pacales, In ara Pacis. Ovid. 1. Fast. extr.
PACIFICUS, a, um [εἰρηνικός] Adj. Pacem faciens. Cic. 8. Att. 16. Et quæ pacifica persona desideretur, an in bellatore sint omnia.
[Greek] H. St
Dux pacificus. Ovid. 4. Fast. 408. Legitur & Perpetuus.
Numa pacificus. Martial. 12. 63.
Secures, Ciceronis cos. Lucan. lib. 7. 64.
Sermo. Lucan. lib 3. 304.
Tranquilla & pacifica vita. H. St.
PACIFICE, Adv. Cyprian Epist. 41. extr. Messala Corvin. de Aug. progen. Dardania pacifice aliquandiu stetit.
PACIFICO, [εἰρηνοποιῶ] āre. Pacem inter aliquos conciliare, discordias sedare, controversias tollere, placare Cic 15. Att. 8. Servius vero pacificatus cum librariolo suo videtur obiisse legationem, & omnes captiunculas pertimescere.
Aures pacificare. Claud. de Bell Gild. Præf.
Pacificans divos. Sil. lib. 15. 421.
Pacificare, sine adjecto, pro Transigere de pace. Liv. lib. 5. 23. Inter hæc pacificatum legati a Volscis & Æquis venerunt Sallust. Jugurth. cap. 66. Metellus interim, Jugurtha pacificante, præsidium imposuerat.
PACIFICOR, ari. Dep. Pacem conciliare. ut, Dux pacificari cum altero statuit. Justin. 6. 1. 2. [Nisi Pacificare legendum.
PACIFICATIO, ōnis. f. [εἰρηνοποιία] Pacis conciliatio. Cic. 9. Att 19. Respondit se non dubitare, quin & opem & gratiam meam ille ad pacificationem quæreret. Idem 7. 8. Quæris ecqua spes pacificationis sit?
PACIFICĀTOR, ōris. m. [εἰρηνοποιός] Qui pacem facit. Cic. 1. Att. 1. Jam enim illum emptum pacificatorem perorasse puto, jam actum aliquid esse in consensu Senatorum. Liv. 27. 30. Adhibitus ab Ætolis pacificator Amynander, rex Athamanum.
PACIFICATŌRIUS, a, um. Adj. [εἰρηνικός] Cic. 12. Philipp 3. Posteaquam nos pacificatoria legatione implicatos putant. i. e. Quæ pacem fieri petebat.
PACIFER, ĕra, ĕrum. [εἰρηνοφόρος] Ferens pacem. Plin. lib. 15. cap. 30. Laurus ipsa pacifera.
Cyllenius pacifer. Ovid. 14. Met 286.
Oleæ paciferæ ramus. Virg 8. Æn. 116.
Virga pacifera Mercurii. Valer. 4. Argon. 139.
PACIFERO, āre. Gloss. Gr Lat. Εἰρήνην ἄγω, Pacifero.
PACO, [ἐιρηνίζομαι, ἐξημερόω, ἐξημερίζομαι, ἐλαύνομαι] āre. Ad pacem perducere: ut, Pacare hostem. Cic. 15. Fam. 4. Cæs. 7. Bell Gall. 65. Civitates pacaverat. Idem Bell. Civil. 1. 7. extr. Omnem Galliam Germaniamque pacaverint.
Mica pacavit cælestes. Tibul. ad Messalam, lib. 4. 1. 14.
Voce feras pacavit Orpheus. Claud de mulabus Gallicis, 19.
Milite pacatur Rhenus. Claud. in Epithal. Pallad. 91.
Silvæ incultæ pacantur vomere. Hor. 1. Epist. 2. 45. i. e. Domantur.
Pacandus hostis. Ovid. 2. Fast. 18.
PACĀTUS, a, um. [εἰρηνευθείς] Partic. Cic. 3. Verr Civitates, non modo pacatæ, verum etiam sociorum atque amicorum, ad vim atque ad arma confugient.
Reddere pacatum. Cic. Anteq. iret in exsil. 25. Si denique Cn. Pompejo auxilio fuistis, quod terra marique hostes reddidit pacatos: sic nunc &c.
Pacatus illi. Cic. 7. Philipp. 24. Huic, inquam, tali viro, quem nos Senatusconsulto collaudarimus, poteritne pacatus esse Antonius?
Æquora pacata, Tranquilla. Ovid. 10. Epist. 65.
Aeris pacati status. Lucret. lib. 3. 293.
Bellis civilibus pacatis. Paterc. 2. 59. 4.
Humo pacata tegantur ossa nostra. Ovid. 3. de Pont. 9. 28.
Mare. Hor. 4. Carm. 5. 18.
Orbem pacatum regere. Virg. 4. Eclog. 17.
Provincia pacatissima. Cic. pro Ligar. 4.
Vitam pacatam degere. Lucret. lib. 5. 1153.
Vultu pacato excipere aliquid. Ovid. 1. Fast. 3.
Compar. Cic. de Clar. Orat. 121. Sed & hujus oratio in philosophiam translata, pugnacior (ut ita dicam) videtur, & illorum in judicia pacatior.
Arvum pacatius. Ovid. 1. de Pont. 2. 109.
PACATE, [εἰρηνικῶς] Tranquille, sedate, pacifice. Cæs. lib. c. de Bell Gall. cap. 6. Pacate per provinciam iter facam.
Compar. Petron. cap. 10. In risum diffusi pacatius ad reliqua secessimus. Augustin. Epist. 111. Pacatius inquiramus.
Superl. Pacatissime & commodissime placuit. Idem Solil. 2. 7. extr.
PACATIO, ōnis. f. Frontin. Strat. Præf. p. 4. Quæ ad prælium & confectam pacationem pertinent.
PACĀTOR, ōris. m. [εἰρηνοποιός] Senec. Herc. Œth. v. 1989.
Sed tu, domitor magne ferarum,
Orbisque simul pacator, ades. Claud. 2. Cons. Stil. 13. Rheni pacator & Istri. Sil 2 483. Nemeæ pacator.
PACATORIUS, a, um. Adj. Tertull adv Marc. 4. 29.
PAXÆ, Duæ insulæ quinque M. a Corcyra discretæ. Plin. lib 4. cap. 12.

PAXAMACIUM, vel PAXIMATIUM, i. n. Isidor. in Gloss. est Panis subcinericius. Aliis est Panis sex unciarum. V. Voss. de Vit. L. L. 1. 33.

PAXAMUS. Coquus quidam mire ad jura condienda exercitatus. Cæl. lib. 7. cap. 11. Apicii & Paxami jura valere jam sinamus, ne dum fartura pinguescit opimaturque corpus, nubilum menti prætendatur Cimmerium.

PAX JULIA, [illegible] Ptolemæo, Lusitaniæ urbs. Vulgo *Badajos*.

PAXILLUS. V. PALUS i. m.

PAXUS. Insula Asiatici maris, non procul a Crocylea Taphiarum ora. Plin. lib. 4. cap. 12.

P E C

PEC. Peculium, Pecunia. PED. Pedes. PEG. Peregrinus. PERM. Permissu. PERP. Perpetuo. PERT. Pertinax. P. EX. R. Post exactos reges.

PECCO, [illegible] āre. proprie (inquit Perottus) significat Adulterium committere: dictum quasi Pellicare, id est cum pellice coire. Sed V. Voss. Etymol. Cic. in Parad. 3. 1. Lapsa est libido in muliere ignota? dolor ad pauciores pertinet, quam si petulans fuisset in aliqua generosa ac nobili virgine: peccavit vero nihilo minus; siquidem est peccare tanquam transire lineas.

In matrona peccare. Hor. 1. Serm. 2. 63. — quid inter

Est in matrona, ancilla, peccesne togata? Martial. 1. 33.

— incustoditis & apertis, Lesbia, semper

Liminibus peccas. conf. Tibull. 1. 7. 16. & Corn. Sever. Ætn. 86. quibus omnibus in locis stricte sumitur pro Scortari.

Adultero turpi peccare. Hor. 1. Carm. 33. 9. i. e. Cum turpi.

Peccare superne. Hor. 2. Serm. 7. 64.

— illam men sa

Non habitu, mutatve loco, peccatve superne. Locus hic a multis & varie interpretatur. Turnebus, ut alios omittam, Hic Peccare superne, inquit, dicitur, qui quod insignis, aut nobilis, aut dignitate præditus est, in sublimi eminet, ut proinde ejus flagitia nullo modo latere possint, quum in specula quadam constitutus alta & ardua, ut ex superiore loco, ita et is peccet, ut ejus probra omnibus pateant. Nam de eo loquitur, qui projectis insignibus, & annulo equestri, & toga, a judice selecto, dum libidini lacernatus servit, se abjicit infra libertinos Damas. [Nugæ. Obscænitatem intelligit Flaccus, quam ipse planius expressit. v. 50. ejusd. Sat.

Peccare. frequentius est Quomodocunque labi & offendere, & delinquere. Ter. And. 5. 3. 25.

Ego me amare hanc fateor: si id peccare est, fateor id quoque.

Peccare & Virum bonum esse, contraria. Cic. 3. Offic. 64. Nunquam igitur est utile peccare, quia semper turpe: & quia semper honestum est virum bonum esse, semper est utile.

Suavitatis causa peccare ut liceret, impetratum est a consuetudine. Cic. in Orat. 157. De pronunciatione verborum vitiosa.

Dupliciter peccare. Quintil. lib. 1. cap. 5.

Largiter. V. LARGIOR.

Imprudens culpa peccavi mea. V. IMPRUDENS.

Citra scelus peccavi. Ovid. 5. Trist. 8. 23.

Peccare in re aliqua. Cic. 4. Verr. 9. Hunc denique ipsum pertulissent, si humano modo, si usitato more, si denique uno aliquo in genere peccasset. Ter. Adelph. 1. 2. 44.

Te plura in hac re peccare ostendam.

Peccare in alteram partem. Ter. Adel. 2. 1. 20. Cic. pro Rosc. Amer. 36. In eam partem potius peccant, quæ est cautior.

Peccare in aliquem. Cic. 3. Att. 15. Siquid in te peccavi, ac potius quoniam peccavi, ignosce: in me enim ipsum peccavi vehementius.

Peccare in adulteria. Sen. de Benef. lib. 1. cap. 10. Nunc in adulteria magis, quam in alia, peccabitur, &c.

In publica commoda. Hor. 2. Epist. 1. 3.

Peccare aliquid. Plaut. Bacch. 3. 3. 29.

Peccare syllabam. Plaut. in Bacch. 3. 3. 29. Idem Cist. 2. 1. 41. Propter te hæc pecco. conf. Hor. de Arte Poet. 354. Ovid. 3. Pont. 7. 10. & Tacit. 11. Ann. 36. 2. ubi cum accusativo jungitur.

Non multa peccare. Cic. pro Muren. 60. Non multa peccas, inquit ille, &c. At ego re verissime dixerim peccare nihil.

Magna peccare. Tacit. 11. Ann. 16.

Exceptionibus peccare. Quintil. lib. 2. cap. 13.

Timentes peccare. Hor. de Arte Poet. 197. Al. Pacare tumentes.

Non licet bis in bello peccare. Adagium videtur natum ex apophthegmate: quum Lamachus quendam manipuli ducem increpasset, quod perperam quiddam egisset, isque responderet, se iterum non commissurum quod commiserat: In bello, inquit Lamachus, ne licet quidem peccare bis: quod primus error sæpe vitam adimat. Admonet igitur in rebus periculosis non esse tutum labi; nam si semel erratur, actum est: nec est secondo errori locus.

Peccandi causam dare alicui. Ovid. 2. Trist. 281.

Talia peccandi jam mihi finis erit. Ovid. 3. de Pont. 6. 21.

Peccando deos iniquos facere. Ovid. 3. Fast. 299.

Peccatur, Impers. [illegible] Hor. 1. Epist. 2. 16.

Seditione, dolis, scelere, atque libidine & ira,

Iliacos intra muros peccatur, & extra.

Ignoratione decori non modo in vita, sed sæpissime in poematis & oratione peccatur. Cic. in Orat. 70.

Peccatur Passive dictum. Cic. 1. Offic. Quo in genere etiam in Repub. multa peccantur.

Perturbatione rationis atque ordinis peccatur, quicquid peccatur. Cic. in Parad. 3.

Peccatum est. Cic. 11. Att. 16. Non meo vitio fit hoc quidem tempore, (a te enim est peccatum) ut me ista epistola nihil consoletur. Ter. Eunuch. prol. 27. Utrumque complexus est,

Si id est peccatum, peccatum imprudentia est

Poetæ, non qui furtum facere studuerit. Ubi Donatus; Si id est peccatum, peccatum, [illegible] nam Peccatum superius nomen est & sequens participium. [Sed qui recte perpenderit, intelliget utrunque verbum esse.

PECCANS, antis. Partic. Hor. 2. Serm. 7. 62.

— estne marito

Matronæ peccantis in ambos justa potestas? conf. 1. Epist. 20. Et Martial. 9. 14. 68.

PECCANTER, Adv. Cæl. Aurel. Acut. 3. 1. Hoc peccanter definiunt. conf. ibid. 2. 9. 46. & Barth. Adverf. 38. 3.

PECCANTIA, æ. f. Tertull. advers. Jud. cap. 10.

PECCĀTUM, i. n. [illegible] Quicquid fit contra officium, quæ etiam Culpa appellatur. Cic. 3. Verr. 98. Ne illud quidem animadvertebas, ejusmodi fore hoc peccatum tuum, quod tu neque negare posses: in tabulas enim retulisti.

Vitia & Peccata. Cic. 2. Philipp. 43. & 8. Att. 13.

Recte factum & Peccatum, contraria. Cic. 1. Acad. 36.

Peccatum & Officium. Cic. 3. Off. 13. Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens: reddere, peccatum sit: non reddere, officium.

Conscius peccati. Ovid. 2. Amor. 7. 11.

Excusatio peccati nulla est, si amici causa peccaveris. Cic. de Amicit. 37.

Origo peccati. Ovid. 1. de Pont. 6. 21.

Admissa peccata remordent. Lucret. lib. 3. 839.

Animadvertere peccatum. V. ANIMADVERTO.

Avocare a peccatis. V. AVOCO.

Carere peccato, Cic. 5. Fam. 21. Præter culpam ac peccatum, quo semper caruisti & carebis, homini accidere nihil posse, quod sit horribile aut pertimescendum.

Colligere peccata. V. COLLIGO.

Condonare peccatum. V. CONDONO.

Confiteri peccatum. Cic. 2. de Nat. Deor. 11. Vir sapientissimus, atque haud scio an omnium præstantissimus, peccatum suum, quod celari posset, confiteri maluit, quam hærere in Rep. religionem.

Corrigere peccatum alicujus. Ovid. 20. Epist. 114.

Diluere peccata, Purgare se ab iisdem. Ovid. de Rem. Amor. 693.

Est peccatum prodere patriam. Cic. 3. de Fin. 32.

Si est nostrum peccatum. Cic. 7. Att. 3. Nostrum quidem si est peccatum, in eo est, quod, &c.

Est peccatum ipsius in eo. Cic. 3. Fam. 20. De quibus memini mihi a te Myrina literas esse allatas, non mei errati, sed tui, in quo peccatum videbatur esse, si modo erat, fratris tui & Tullii.

Evenire peccatis. Cic. 8. Att. 13. Id quantis nostris peccatis, vitiisque evenerit, non possum sine molestia cogitare.

Incidisse in hanc ærumnam multis nostris peccatis scio. Cic. 3. Att. 14.

Luere peccata. Virg. 10. Æn. 32.

Obliterare peccata. V. OBLITERO.

Ostendere peccatum. V. OSTENDO.

Pœnitet peccati. Ovid. 1. de Pont. 1. 58.

Prostituere peccata sua famæ sinistræ. Ovid. 3. Amor. 14. 11.

Recordari peccata. Cic. 9. Att. 4. Sic ego decem annorum peccata recordans, &c. succensebam.

PECCATIO, ōnis. f. Gell. 13. 20.

PECCĀTUS, ûs. m. [illegible] Idem quod Peccatum. Cic. 4. Verr. 191. Nemo ita vivebat, ut nulla ejus vitæ pars summæ turpitudinis esset expers: nemo ita in manifesto peccatu tenebatur, ut quum impudens fuisset in facto, tum impudentior videretur, si negaret. Legitur & Peccato. Gell. tamen lib. 13. cap. 19. contendit legendum esse Peccatu, asseritque se ita legisse in uno atque altero antiquissimæ fidei libro Tironiano.

PECCĀTOR, ōris. m. Frequens apud Ecclesiasticos.

A verbo Pecco, quod maritalem thorum commaculare significat, Peccator idem est quod Adulter. Imp. tit. de public. Judic. eo verbo usus est. conf. Lactant. 3. 25.

PECCATRIX, īcis. f. Tertull. de Spectac. cap. 3. & contra Marc. 4. 18. Paulin. Nolan. Epist. 23. ad Sever. cap. 13. Proles peccatrix.

PECCATŌRIUS, a, um. Adj. Tertull. advers. Marc. 2. 24. Idem de Carn. Christi cap. 8.

PECCĀMEN, inis. n. Prudent. Apoth. 913. & Perist. 10. 527. & Cathem. 9. 95.

PECCAMINŌSUS, a, um. Adj. nulla auctoritate nititur.

PECCATELA, æ. f. Tertull. de Anima cap. 40.

PECHYALES. V. PARALURGES.

PECUARIUS, PECUINUS, PECUARIUS. V. PECUS.

PECTEN, inis. m. [illegible] Instrumentum textorium: dictum a [illegible], quod fila in telis figat. [Rectius Voss. a [illegible], Tondeo, vel potius [illegible], quod Carpo & Carmino significat, unde Latinum Pecto.

Pecten, inquit Varr. lib. 4. de L. L. 29. quod per eum explicatur capillus.

Insecti dentes pectine. Ovid. 6. Met. 58. in fab. Arachnes.

Unci pectinis moderator, Textor. Claud. 2. in Eutrop. 381.

Rarum pectine densat opus. Ovid. 3. Fast. 820.

Arguto conjux percurrit pectine telas. Virg. 1. Georg. 294.

Textoria pectine percussæ lacernæ. Juven. 9. Sat. 30.

Pecten, Quo explicamus capillos. Plaut. Capt. 2. 2. 18.

Sed utrum strictimne attonsurum dicam esse, an per pectinem,

Nescio. Sane tonsorum alii altius & usque ad cutem strictim tondent: alii autem levius, & per pectinem tantum, atque a summo capillos recidunt. De pectine est epigramma apud Martial. lib. 14. 25. Ubi vocatur, Multifidum buxus dente.

Vallum pectinis abrupit capillos. Ovid. 1. Amor. 14. 15.

Deducit crines pectine Cytoriaco. Ovid. 4. Met. 311.

Pecten, Crates dentatæ genus, filis ferreis ad colendam terram. Ovid. Rem. Amor. 192.

Temporibus certis desectas alligat herbas,

Et tonsam raro pectine verrit humum. i. e. Rastro terram arat.

Pecten, Instrumentum ad metendam segetem. Columell. lib. 2. cap. 21. Sunt autem metendi genera complura: multi falcibus vericulatis, atque iis vel rostratis vel denticulatis medium culmum secant, multi mergis, alii pectinibus spicam ipsam legunt, idque in rara segete facillimum, in densa difficillimum est.

Pecten, dicitur Pubes, hoc est locus ubi pili apud verenda nascuntur. Juven. 6. Sat. 370.

Inguina traduntur medicis, jam pectine nigro. Plin. 29. 1. Itemque

que pectines, in fœminis quidem, publicati. Stomachatur, Medicorum invento, resina depilandos præberi pectines.

Pecten, Plectrum, musicum instrumentum, quo citharam pulsamus. Virgil. 6. Æn. 647.

Jamque eadem digitis, jam pectine pulsat eburno.

Crispus pecten. V. ORGANUM.

Pectines, sive Pectonculi, [κτένες] Pisces sunt. Hor. 2. Serm. 4. 34.

Pectinibus patulis jactat se molle Tarentum. Plin. lib. 9. cap. 33. Saliunt pectines & extra volitant, seque & ipsi carinant. Sunt autem Pectines, ait Massarius in Plinium, Conchæ striatæ, testis bivalvibus, altera tantum tumida, altera plana, binisque auriculis angularibus. Quod autem ad volatum attinet, velocem motum interpretatur. Pectines enim tam velociter dehiscunt, ut ex vehementi repercussione saliant & superjactent, ut quasi volare videantur. V. PECTUNCULOS.

Pectines, a Plinio dicuntur in arboribus & earum materia, per longitudinem Rectæ, pectinum modo, lineæ & intervalla, Græce κτένες; in quibus autem variant pectinum illorum lineæ & intervalla, adjicere Plinius solet aliquid, quo varietas illa possit indicari, Obliquos, crispos, nodososve dicens. Plin. 16. 38. Fagis pectines transversi in pulpa. V. Harduin.

PECTEN VENERIS, Herba. Plin. lib. 24. cap. 19. Veneris pectinem appellant, a similitudine pectinum. Scandicem esse putant. V. Matthiol. ad Diosc. lib. 2. cap. 132.

PECTUNCŬLUS, i. m. [κτείς] Piscis qui & Pecten dicitur. Plin. lib. 9. cap. 29. Loligo etiam volitat, extra aquam se efferens, quod & pectunculi faciunt sagittæ modo. V. PECTEN.

Pectunculi concharum. Columel. lib. 8. cap. 16.

PECTĬNO, [κτενίζω] āre. ut,

Pectinare segetem. Plin. lib. 18. cap. 21. V. in PECTEN.

PECTINĀTUS, a, um. Partic. [κτενωτὸς] pectinatum Tectum dicitur, a similitudine pectinis, in duas partes devexum, ut Testudinatum in quatuor. Festus.

Juba probe pectinata. Apul. Met. 6. p. 185. Elmenh.

PECTINĀTIM, Adv. [κτενηδὸν] Ad pectinis similitudinem, & quasi denticulatim. Plin. lib. 9. cap. 33. Canaliculatim, pectinatim, divisa: imbricatim undata. De generibus concharum. Idem 32. 11: 18. 6. & 8. 25.

PECTINĀTOR, ōris. m. Gloss. Cyrill. Pectinator, κτενιστής.

PECTINĀRIS, e. Adj. Vet. Inscr. apud Fabret. p. 701. ACCEPTO CHIAE SERVO PECTINARI LANARI SODALES POSVERE.

PECTINÆ, arum. f. Pectines erant quibus utebantur ex erinacais spinis, quæ sæpius refici debebant. Legitur Astæ in Inscript. Refector pectinarum: T. VALERIUS L. F. PLACIDVS, REFECTOR PECTINARVM CORNELIAN. V. Spon. Misc. sect. 6. p. 231.

PECTO, pexui vel pexi, pectum, & Pectitum, [κτενίζω] ĕre. Explicare, & pangere capillum. Virg. lib. 7. Æn. 489.

Pectebatque ferum, puroque in fonte lavabat.

Cæsariem pectere. Hor. 1. Carm. 15. 14.

Capillos. Ovid. 13. Met. 765.

Capillos pectens ancilla. Ovid. 1. de Arte Am. 367.

Capillos pectendos præbere. Ovid. 13. Epist. 31.

Comas bene pectere. Tibul. lib. 2. 5. 8.

Pectere citharam etiam dicimus, i. e. Percutere, & distendem pectine chordas, id est plectro chordas movere. Perottus. [ubi gentium?

PECTOR, ĕris. Passiv. Plin. lib. 19. cap. 1. Et ipsa stupa pectitur ferreis hamis, donec omnis membrana decorticetur.

Metaphorice. Plaut. Rud. 3. 2. 47. Pectere quem pugnis. Idem Capt. 4. 2. 16. Pectere fusti. conf. Depexus in DEPECTO, & seq. dict.

PEXUS, a, um. Partic. [κεκτενισμένος] ut, Capillus pexus. Cic. 2. in Catil. 22. Quod proprium est Catilinæ, de ejus delectu, immo vero de complexu ejus, ac sinu, quos pexo capillo nitidos, aut imberbes, aut pæne barbatos videtis.

[illegible]tos pexus & pinguis. Quintil. lib. 1. cap. 5. V. Burm.

[illegible]a pexa, h. e. Crassa, & in medio extuberantias quasdam habentia in modum panni pexi. Columel. lib. 12. cap. 3.

Munera pexa, Crassa & opima ac spissa, non levia. Martial. lib. 7. 46. Domitius etiam exponit Pexa, Pulchra. [Alludit scil. Ad Carmina pexa.

Toga pexa. Martial. 2. in Sextum. 44.

Emit seu puerum, togamve pexam,

Seu tres, &c. Domitius Calder. Duo inquit, genera togarum: altera pexa, altera rasa dicebatur. Placet ut toga pexa dicatur villi crassioris: unde pexati dicuntur, hac toga induti. Hæc ille. V. infra.

Tunica pexa. Hor. 1. Epist. 1. 95. h. e. Demissa usque ad talos; sicut Pexi capilli, Demissi. Acron. conf. Turneb. Advers. 5. 14. & hic seqq.

Vestes pexæ, Villosæ, & villo oblongo & demisso, inquit Budæus, Plin. lib. 8. cap. 48. Istriæ, Liburniæque pilo propior, quam lanæ, pexis aliena vestibus. Dicit Plinius Istricam lanam & Liburnicam, propterea quod similior sit pilo quam lanæ, inutilem esse vestibus pexis seu villosis faciendis, meliorem vero & aptiorem apicis seu rasis.

Pexa, inquit Hermolaus in Plin. dicuntur, & Quæ concinna sunt: ut Depexa, Quæ lacera. Ter. Heaut. 5. 1. 78. Depexum dabo. Sed & pexæ vestes a Plinio nominantur, 8. lib. (l. c.) Et Martial. 2. 58. Pexatum pulchre dicit, Qui pexis vestibus utatur. Nam ubi Persius 1. Sat. 15. dixit, Pexusque togaque recenti: Probus, Barbæ, inquit, tonsuræ genus est, quo juvenes sic tonsi, Pexibarbi appellantur. Hæc Barbarus. Ioannes Baptista Plautius in locum illum Persii, Pexos, inquit, Ornatus, politus, nitidus: vel pexa veste indutus. Pexa autem vestis dicitur Elegans, pretiosa, concinna: unde & Pexatus dicitur, Vestibus pexis indutus. A Quintiliano quoque Pexus doctor decenter accipitur pro Eleganti, terso, & exculto. Dicta autem Pexa vestis a spissitate textrini, quam Plautus Tunicam spissam appellat in Epidico. Hieronymus, Tunicam pexam pro Lacera & sordida posuit, sed contra omnes auctores, qui pure & significanter locuti sunt. Verba ejus hæc sunt adversus Jovinian. lib. 2. Tunc pexa tunica, & nigra subucula vestiebaris, sordidatus, & pallidus. Hæc Plautius. Erasmus in locum illum Hieronymi, Pexa, inquit, quod nullos haberet floccos, detritam nimirum. Hæc ille. Calcagninus lib. 3. Ep. 1. p. 38. Frob. Pexæ & Rasæ generales voces sunt, quom[l. quomodo] villosæ, aut apicæ id est sine villis, sunt. Hinc Pexati; ex quo illud Martial. 2. 58.

Pexatus pulchre, rides mea, Zoile, trita. Et Juven. 2. Sat. 97.

Cærulea indutus scutulata, aut galbana rasa. Sic tabernæ vulgo villosum & rasum peculiari vocant nomina. Proinde Plinius recte admonet, Istricam & Liburnicam lanam, quæ pilo propior est, quam lanæ, pexis esse alienam vestibus. Hactenus Calcagninus. De toga pexa, habes hoc loco testimonium Martialis: de rasa, V. in TOGA. Super hac re disserit Beroaldus in Asinum Apuleji hanc in modum, De subucula, inquit, est illud Horatianum, 1. Epist. 1. 95.

— si forte subucula pexæ

Trita subest tunicæ. Hieronymus adversus Jovinianum, Tunc pexa tunica, & nigra subucula vestiebaris, sordidatus & pallidus. Sed pace sanctissimi scriptoris dictum sit, qui Horatium æmulari volens, Pexam tunicam pro Lacera & sordida accepit: quod longe secus est. Pexa enim tunica significatur Elegans, pretiosa, concinna: unde & Pexatus dictus, Vestibus pexis indutus. A Quintiliano quoque Pexus doctor decenter accipitur, pro Eleganti, terso, & exculto. Denique, ut breviter multa finiamus, Pexum vestimentum opponitur Trito, tanquam pretiosum abjectissimo: & ita intelligi voluit Horatius, tanquam inconcinniter reprehensibiliterque copuletur Vestis pexa cum Trita subucula. Videri potest hallucinatus esse divus Hieronymus, ut crederet Pexam tunicam accipi pro Lacerata & vili, ex illo Terentiano in Heaut. 5. 1. 78.

Sed Syrum. M. quid eum? C. egone? si vivo, adeo exornatum dabo,

Adeo depexum, ut dum vivat, meminerit semper mei. Ubi Grammatici exponunt Depexum, pro Laceratum. Sed longe aliud Pexa vestis est, aliud Homo depexus. Hæc enim particula DE, modo auctiva est, modo privatoria, ut Depexum dicamus Pexo contrarium: sicut Dehonestum verbum dicitur, Turpe, & contrarium Honesto: & mille alia. Quamvis tamen apud Terentium verbum illud Depexum accipi condecenter posset pro Expolito & exculto: sicut hodie quoque in communi loquendi consuetudine usurpatur, ut minitabundi dicamus, Ego coram tibi pectam, atque exornabo. Et item ego autumo hoc sensu dictum illud Terent. nam Exornatum & Depexum in eodem significatu accipiuntur: quamvis contrarium subintelligi velit. Hæc Beroaldus, cui Erasm. in divi Hieronymi vita paulo ante finem respondet his verbis, Beroaldus cedit Hieronymo, quod Pexam vestem posuerit pro Detrita vilique, quam Horatius sit usus pro Nova & eleganti. Ne nimium operæ ponam in hujusmodi nugis: primum hoc loco Hieronymus non interpretatur quid senserit Horatius, ne alludens quidem apertius ad illius verba. Neque statim illi concesserim, Pexam vestem esse Nitidam & elegantem: quin vero propius est; genus fuisse vestis, quod villos haberet, quod genus sunt laneæ non attonsæ. At Subucula jam villis attritis, parum congruit cum Tunica pexa. Neque Hieronymus Pexam tunicam, & Nigram subuculam opposuit Novæ & eleganti, sed Lineis, sericis, ac candidis, quæ tum in deliciis erant; adeo ut ætate Plinii a Barbaris importata, non satis digna viris Romanis haberentur: & notati sunt Imperatores aliquot, quod holosericis uterentur. Id ita esse ipsa Hieronymi verba declarant: Tunc pexa tunica, & nigra subucula vestiebaris, sordidatus & pallidus, & callosam opere gestitans manum: nunc lineis & sericis vestibus, & Atrebatum ac Laodiceæ indumentis ornatus incedis. Proinde Pexa vestis, sive nova sit, sive vetus, sive vilis, sive pretiosa, certe lanea est. At Serica, lineaque, laneæ non sunt, & candore potissimum commendantur. Et quanquam nunc linearum vestium usus vilis est ac plebejus, tamen is olim nobilium erat: & honoris causa primum datas sacerdotibus, ac proinde nulli monachorum concessus nisi inter obeunda sacra. Hæc Erasmus. conf. Ferrar. de Re Vest. 1. 5. 17.

PEXĬTAS, ātis. f. [μαλλωτὸν] Plin. lib. 11. cap. 24. Quam non ad hoc pertinere videtur cribrata pexitas telæ. Pexitas telæ aranearum, inquit Turnebus, erat lanuginosa filorum natura, quæ in rara eorum textura non perinde apparet, verum in densa Cribratæ. Hard. ex MS.

PEXOR, ōris. m. Pontanus in Asino Dial. 137. H. St.

PEXĀTUS, a, um. Adj. [μαλλωτοφόρος] Qui veste pexa indutus est. Martial. lib. 2. 58.

Pexatus pulchre, rides mea, Zoile, trita. Pexati dicuntur, inquit Domitius, Toga pexa induti, qua utebantur hieme villo densiore. V. in superioribus.

PECTĪTUS, a, um. Adj. [ἐκτενισμένος] Politus & subactus. Columel. lib. 12. cap. 3. Præparatæ sint & pectitæ lanæ, quo facilius justa lanificio persequi atque exigere possit. Idem 10. 94.

Verum ubi jam paro discrimine pectita tellus.

PECTIS, idis. f. [πηκτίς] Herbæ species, quæ Consolida quoque & Symphyton dicitur. V. Apul. de Herb. cap. 56.

PECTUM, i. n. [πηκτὸν] Concretum significat. Eadem herba. Diosc. 4. 11.

Pectum & Chalcanthum, est Gelatum atramentum sutorium, quod in speluncis fit, inque fossas derivatum concrescit. Diosc. 5. 68.

PECTORALE, V. PECTUS.

PECTUNCULUS, V. PECTEN.

PECTUS, ŏris. n. [στῆθος, στέρνον, θώραξ] Anterior pars animalis a gula usque ad ventrem. Plin. lib. 11. cap. 37. Pectus, hoc est ossa præcordiis & vitalibus natura circumdedit: at ventri, quem necesse erat increscere, ademit. Nulli animalium circa ventrem ossa. Pectus homini tantum latum, reliquis carinatum, volucribus magis, & inter eas aquaticis maxime. Pectus, dictum est quasi Pactus, a compactis costis.

Saucius pectus leo. Virg. 12. Æn. 5.

Mollities pectoris. Ovid. 3. Amor. 8. 18.

Adversum pectus. Virg. 9. Æn. 347.

Adusto pectore merulæ. Hor. 2. Serm. 8. 90.

Angustum. Ovid. de Arte Am. 3. 274. Al. Inflatum.

Anhelum. Virg. 6. Æn. 48.

Apertum. Virg. 11. Æn. 667.

Arrectum. Virg. 11. Æn. 639.

Candidum. Virg. 9. Æn. 432.

Castigato planus sub pectore venter. Ovid. 1. Amor. 5. 21.

Fortissimum. Virg. 2. Æn. 349. [Hic est pro Animo.

Gelidum subito frigore. Ovid. 1. Fast. 98.

Luctans. Ovid. 12. Met. 331.

Lymphatum. Ovid. 11. Met. 3.

Magnum bovis. Columel. lib. 6. cap. 1.

Niveum. Senec. Herc. fur. 7.

Numerosum musculorum toris equi pectus. Columel. lib. 6. cap. 29.

Plumeum. Stat. 3. Theb. 515.

Plumosum. Ovid. ad Liv. 109.

Pronum. Stat. 11. Theb. 639.

Pulchro pectore virgo. Virg. 3. Æn. 426.

Digitized by Google

Semiferum. Virg. 10. Æn. 212.
Spatiosum. Stat. 4. Theb. 173.
Sublatum. Virg. 3. Georg. 426.
Abit hasta trans pectus. V. ABEO.
Accrevit cæspes pectori. V. ACCRESCO.
Advolare ad pectus. V. ADVOLO.
Affligere pectore solo. Lucan. lib. 2. 32.
Ambire aliquem pectore, Complecti aliquem. Lucan. lib. 8. 66.
Aperire ferro pectus. Senec. Agamemn. 4.
Cadere in pectus. Ovid. 4. Met. 578.
Cædere pectus. Quintil. lib. 2. cap. 12. &
Concutere pectora planctu. Stat. 5. Silv. 1. 180.
Condere telum pectore. Ovid. 13. Met. 458.
Condidit ensem in adverso pectore. Virg. 9. Æn. 347.
Constringere pectore. Stat. 2. Silv. 1. 129.
Contundere pectora. Lucan. lib. 2. 335.
Denudari a pectore. V. A præp.
Distrinxit arundine pectus. Ovid. 10. Met. 526.
Dare pectus ensibus. Senec. Hippol. 5. 6.
Ferire pectora plangore. Ovid. 4. Met. 554.
Fusso pectore. Ovid. 3. Epist. 146.
Fœdans pugnis pectora. Virg. 11. Æn. 86.
Fovere pectore. Ovid. 2. Met. 339.
Haurire pectora ferro. Ovid. 8. Met. 440.
Impellere pectus presso pectore. Sil. lib. 5. 219.
Infuscare pectus illuvie. V. INFUSCO.
Laxare pectus amictu. Stat. 2. Achill. 200.
Lucentia pectore ferro. Valer. 6. Argon. 574.
Patens lævi in pectore vulnus. Virg. 11. Æn. 40.
Percussit honestum pectus manu. Virg. 12. Æn. 155.
Perfossum. Lucan. 3. 655.
Plangere pectora. Ovid. 11. Epist. 91.
Plangere terram moribundo pectore. Ovid. 12. Met. 118. al. Vertice.
Proflabat somnum toto pectore. Virg. 9. Æn. 326.
Rescindere pectora ferro. Stat. 11. Theb. 506.
Retegere pectus. Ovid. 13. Met. 459.
Revomere fluctus pectore. Virg. Æn. 5. 182.
Rumpere pectore fremitu. Lucret. lib. 3. 298.
Rupit ensis pectora. Virg. 9. Æn. 432.
Signatum pectus sanguine. Ovid. 2. de Arte Am. 384.
Suscipere cicatrices adverso pectore. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Sustinere amplexa pectora alicujus. Lucan. lib. 5. 793.
Trajecta ferro. Virg. 1. Æn. 359.
Transfixum. Virg. 1. Æn. 48.
Transmittere cuspide. Sil. lib. 7. 658.
Transverberat abiete pectus. Virg. 11. Æn. 667.
Tundere pectora. Lucan. lib. 3. 733.
Tundere liventia. Ovid. 8. Met. 535.
Tunsæ pectora palmis Iliades. Virg. 1. Æn. 485.
Vulnerare pectore alicujus. Ovid. 8. Met. 65.
Pectus, non modo Superficiem corporis, sed Cor sub pectore significat, atque interdum etiam Animum, quem in ipso corde residere nonnulli antiquorum putaverunt. Plaut. Epid. 2. 2. 101. Sapis hic pleno pectore. Juvan. 13. Sat. 198.

Nocte, dieque suum gestare in pectore testem.

Toto pectore. Cic. 1. de Legib. 49. Amicus per se amatur toto pectore, ut dicitur. Erasmus, Quum sincerum & absolutum amorem significamus, toto pectore dicimus, & toto animo. Cic. 10. Att. 25. Te vehementer etiam atque etiam rogo, magis quam a me vis aut pateris te rogari, ut hanc cogitationem toto pectore amplectare.
Sine pectore corpus. Hor. 1. Epist. 4. 6.
Animus in pectore præsens. Virg. 5. Æn. 363.
Oculi pectoris, Solertia. Ovid. 15. Met. 64.
Ægra curis pectora. Valer. 6. Argon. 603.
Amicum pectus. Ovid. 3. de Arte Am. 737. Sic, Amicitiæ pectus, pro Amico dixit Manil. 2. 598. Ita etiam Stat. 4. Silv. 4. 103. Et Martial. 9. 15.
Alto sub pectore. Virg. 6. Æn. 600.
Animosum. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 242.
Anxia. Stat. 5. Theb. 294.
Apertum. Cic. de Amicit. 97. In amicitia nisi (ut dicitur) apertum pectus videas, tuumque ostendas, nihil fidum, nihil exploratum habeas.
Attonitum. Senec. in Herc. fur. v. 1219.

Nondum tumultu pectus attonitum caret. [Attonito in edit. Schrœderi, quod nollem, legitur.

Avidum. Ovid. 9. Epist. 161.
Cæca. Lucret. lib. 2. 14.
Castum. Sen. Hippol. 130.
Certa pectora, Constantia. Virg. 9. Æn. 250.
Concitum ira. Senec. Med. 7.
Conscium omnium scelerum. Senec. Theb. 1.
Cupidum. Ovid. 18. Epist. 90.
Devota morti. Hor. 4. Carm. 14. 18.
Discordia pectora, & ancipites animi. Lucan. lib. 10. 13.
Doctum. Ovid. 3. Trist. 1. 64.
Fecundum. Stat. 1. Achill. 543. — tu tantum providus astu

Tende animum vigilem, fecundumque erige pectus. Fecundum, i. e. In quo multa sunt consilia. *Esprit garni de grand sçavoir & prudent advis en plusieurs sortes.* At Budæus legit, Fecundum concute pectus. Forte melius legeretur, Fecundumque excute pectus.

Fessum curis. Senec. Hippol. 2.
Fidum mutuis amoribus. Hor. 2. Carm. 12. 16.
Firmo pectore nunc opus. Virg. 6. Æn. 261.
Flammatum amore. Senec. Troad. 4.
Frigidius glacie pectus amantis. Ovid. 2. Epist. 22.
Generosa. Ovid. 10. Met. 234.
Grave ærumnis. Senec. Agamemn. 4.
Hospitale. Hor. Epod. 17. 49.
Immite. Sil. lib. 1. 168.
Imo pectore. V. IMUS.
Impium. Hor. Epod. 5. 14.
Inaccessum Veneri. Claud. 1. de Raptu Proserp. 224.
Inane pectus sanguinis atque animi. Ovid. 3. Epist. 60.
Incautum. V. INCAUTUS.
Inexsaturabile. Virg. 5. Æn. 791.
Insanum. Senec. Hippol. 12.
Intacte pectore lucro, Non avara. Claud. cons. Mall. Theod. 214.
Læta. Virg. 5. Æn. 816.
Leve. Virg. 11. Æn. 40.
Lugubre. Ovid. 10. Epist. 145.
Magnanimum. Claud. in 2. Cons. Stilich. 9.
Magnum. Lucret. lib. 3. 998.
Mavortia pectore. Stat. 5. Theb. 282.
Mortale. Virg. 4. Æn. 412.
Nescia vinci. Virg. 12. Æn. 527.
Onustum lætitia. V. ONUS.
Perjura. Ovid. 2. Met. 705.
Placidum. Virg. 1. Æn. 525.
Plenissima magni animi. Ovid. 5. Met. 184.
Præparatum bene. Hor. 2. Carm. 1. 14.
Purum. Hor. 1. Serm. 6. 64.
Remisso pectore ac placido aliquid ferre. i. e. Æquo animo. Senec. Theb. 1.
Rude. Ovid. 4. Epist. 23.
Sævum. Virg. 12. Æn. 888.
Sedatum. Stat. 5. Theb. 671.
Sinuosum. Pers. 5. Sat. 27.
Succincta curis. Stat. 5. Silv. 1. 77.
Timidum. Ovid. 11. Met. 478.
Tranquilla pectora pace. Lucret. lib. 2. 1092.
Tremefacta pectora. Virg. 2. Æn. 228.
Trepidum. Ovid. 3. Met. 125.
Turbidiora pectora ipso mari. Ovid. 1. Trist. 11. 34.
Violenta. Virg. 10. Æn. 151.
Accendere donis pectus. V. ACCENDO.
Agere aliquid constanti pectore. Sil. lib. 11. 243.
Ardescit dira cuppedine pectus. Lucret. lib. 4. 1083.
Armatum fide. Sil. lib. 11. 206.
Aspergi pectus amore nocet. Ovid. 1. de Arte Am. 236.
Captus toto pectore, Insanus. Ovid. 6. Fast. 509.
Cessit amor pectore, h. e. Recessit. 2. Epist. Sabin. 48.
Cesserunt attonito pectore sensus. Lucan. lib. 5. 760.
Ciet exossato omni pectore fluctus. Lucret. lib. 4. 1265.
Collocare multa in pectore. V. COLLOCO.
Concita rauco luco. Sen. Agam. v. 689.
Consistere pectore. V. CONSISTO.
Dat gemitum ab imo pectore. Virg. 1. Æn. 489.
Domare pectus iræ concitum. Senec. Med. 7.
Effundit pectore questus. Virg. 5. Æn. 780.
Excussa pectore Juno. Virg. 5. Æn. 679.
Exturbare nefanda casto pectore. Senec. Hippol. 2.
Exuere pectus curis. Stat. 4. Silv. 4. 28.
Fatigatum. Ovid. 3. Amor. 11. 2.
Fertur furiato pectore. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 262.
Figere sibi aliquem in pectore. Pers. 5. Sat. 27.
Firmat confusa pectora religio. Valer. 1. Argon. 79.
Flagravit abstruso incendio pectus. V. Abstrusus, in ABSTRUDO.
Flectuntur pectore duri Magni. Lucan. lib. 8. 107.
Fodiant quæ magnum pectus in iras. Sil. lib. 5. 159.
Fatur inimico vel ficto pectore. Virg. 11. Æn. 685.
Formare pectus amicis præceptis. Hor. 2. Epist. 1. 128.
Gestamus obtuse pectore. Virg. 1. Æn. 571.
Jactare curas pectore. Virg. 1. Æn. 231.
Imbuere pectora pietate aliqua. V. IMBUO.
Incensum pectus amore. Virg. 3. Æn. 298.
Intumuit bilis calida sub pectore. Pers. 5. Sat. 144.
Labi pectore nostro, dicitur cujus obliviscimur. Virg. 1. Ecl. 64.
Luxuriat toris animosum pectus. Virg. 3. Georg. 81. [Hic est Pars corp.
Mærent præsaga pectore. Ovid. 10. Met. 444.
Mittere curam de pectore. Virg. 6. Æn. 85.
Mollire pectore alicujus. Hor. Epod. 5. 14.
Mollire ferum pectus precibus. Senec. Theb. 1.
Mulcere pectora. Virg. 1. Æn. 157.
Nutrit Ruffinus commoti pectoris ignem. Claud. 1. in Ruff. 182.
Obsesse malis pectore. Senec. Herc. fur. 13.
Obtundere pectora pugnis. V. OBTUNDO.
Onerare pectora alicujus variis causis. Ovid. 3. Fast. 249.
Onerare & complere pectus copia rerum. Cic. 3. de Orat. 119. Onerandum, complendumque pectus maximarum rerum & plurimarum suavitate, copia, varietate.
Permulcere pectora dictis. Virg. 5. Æn. 816.
Pertentant tacitum gaudia pectus. Virg. 1. Æn. 506.
Prosequimur studioso pectore tua nomina. Ovid. 2. Fast. 15.
Purgare pectore dictis. Lucret. lib. 6. 23.
Recipere pectus, Recipere animum. Senec. Med. 6.
Reddit arcano sacras Cato pectore voces. Lucan. lib. 2. 285.
Referre aliquid memori pectore. Hor. 2. Serm. 4. 90.
Referre voces pectore. Virg. 5. Æn. 409.
Regnet amor vacuo pectore. Ovid. 1. Amor. 1. 26.
Repetens suspiria sollicito pectore. Ovid. 6. Met. 165.
Roborent pectora cultus recti. Hor. 4. Carm. 4. 34.
Rumpuntur nescia vinci pectora. Virg. 12. Æn. 527.
Rupit vocem pectore. Virg. 3. Æn. 246.
Satiare sua pectore luctu alicujus. Ovid. 6. Met. 281.
Signatum nomen memori pectore. Ovid. 13. Met. 66.
Sum, ut, Esse severi pectoris. Ovid. 18. Epist. 63.
Superbit despectu pectore. Stat. 3. Theb. 334.
Suspirare ab imis pectoribus. Ovid. 2. Met. 655.
Trepidat formidine pectus. Ovid. 2. Met. 66.
Turbare improvida pectore. Virg. 6. Æn. 200.

Turbatum malis. Senec. Med. 6.
Turbatus pectora Æneas. Virg. 8. Æn. 29.
Variare pectora dubiis curis. Valer. 3. Argon. 11.
Versare consilia pectore. Virg. 1. Æn. 661.
Uri pectore intimo. Catull. in Epithal. Juliæ, 59. 177.
Usta pectora inclusis ignibus. Ovid. 8. Epist. 58.

PECTUSCŬLUM, i. n. dimin. [στηθίον] Hieron. Epist. 22. cap. 13. ad Eustoch.

PECTŎRĀLIS, e. Adj. Quod ad pectus pertinet. Cels. 8. 1. In exiguo sinu pectoralis ossis. Ammian. 14. 9. Pectoralis tunica.

PECTORALE, is. n. [στηθοδέσμιον] Genus armaturæ, quod ante pectus ponitur. Plin. lib. 34. cap. 7. Fecit & Sp. Carvilius Jovem, qui est in Capitolio, victis Samnitibus, sacrata lege pugnantibus, e pectoralibus eorum, ocreisque & galeis. Varr. de L. L. 4. 24. De corio crudo pectoralia faciebant.

PECTORŌSUS, a, um. Adj. [πλατύστερνος] Quod est magni & validi pectoris. Columel. lib. 8. cap. 2. de gallinis, Sint ergo matrices probi coloris, robusti corporis, quadratæ, pectorosæ, magnis capitibus. Plin. lib. 14. cap. 22. Ad hæc pertinet pectorosa cervicis repandæ ostentatio.
Compar. Carm. Priap. 36.
Nemo est feroci pectorosior Marte.

PECU, PECUARIA, PECUARIUS, &c. V. PECUS.

PECULATOR, PECULATUS, PECULIARIS, & PECULIŌSUS, V. PECULIUM.

PĔCŪLIUM, i. n. [ἀργυρίδιον, κτημάτιον, πεκούλιον] Peculium, ut ait Festus, servorum, a pecore dictum est, ut Pecunia, patrumfamiliæ. Apud majores omne Patrimonium dicebatur Peculium, quia pecoribus universæ eorum substantia constabat. V. Serv. ad Virg. 1. Ecl. 33. Cic. in Parad. 5. An eorum servitus dubia est, qui cupiditate peculii nullam conditionem recusant durissimæ servitutis? Cels. in l. Si chorus. D. de legatis 3. scribit Pecuniam sine peculio fragilem esse. l. a. Sine lucro. Cic. 5. Verr. 86. Hic Diognotus, qui ex publicis vectigalibus tanta lucra facit, vicarium nullum habet, nihil omnino peculii. Ulpian. de Peculio, l. Depositi, Peculium dictum est quasi pusilla pecunia, sive pusillum patrimonium. Peculium autem Tubero quidem sic definivit, ut Celsus lib. 6. Digestorum refert, Quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur. Florentin. in l. Peculium. D. de peculio. Peculium, inquit, & ex eo consistit, quod parcimonia sua quis paravit, vel officio meruit a quolibet sibi donari, idque velut proprium patrimonium servum suum habere quis voluit.
Peculium muliebrum, Galli appellarunt bona, quæ Græci παράφερνα. V. Ulpian. l. 9. §. 2. de Jur. Dot. & supra PARAPHERNA.
Cum peculi. Hor. de Arte Poet. 330. & Virg. 1. Ecl. 33.
Conficere peculium. V. CONFICIO.
Castrense peculium. V. CASTRUM.
Pecunia absque peculio fragilis, V. in PECUNIA, ad finem & paulo supra.
Peculium etiam vox est obscœna, Membrum virile denotans, apud Petronium cap. 8. aliosque. conf. PECULIATUS.

PECULĬŎLUM, i. n. dimin. Quintil. 1. 5. Magnum peculiolum, erunt, qui solœcismum putent.

PĔCŪLĬĀRIS, e. Adj. [ἰδιάζων] Quod ad peculium pertinet, vel Quod peculio deputatur, vel Quod peculii proprium est, inquit Vella. Plaut. Asin. 3. 1. 37.
Etiam opilio, qui pascit, mater, alienas oves,
Aliquam habet peculiarem, qui spem soletur suam. Idem prol. Capt. 19.
Hic postquam hunc emit, dedit eum huic gnato suo
Peculiarem: quia quasi una ætas erat. Idem Merc. 3. 1. 26.
Quin etiam tibi ancillam dabo natam annos sexaginta
Peculiarem. Al. Ovem tibi. conf. Aul. 3. 4. 7. & Lex. Pitisc. vel Voss. Inst. Orat. 4. p. 151.
Peculiare, [δουλικόν] pro Re servili quandoque ponitur. Ulpian. in l. Si quis vinum. ad finem. D. de tritico, vino, oleo legato, Si peculiare vinum legatum sit, id continebitur quod servi habuerunt.
Peculiaris, [ἴδιος] Proprius, specialis, præcipuus, nec cum aliis communis. Suet. Cæs. cap. 76. Præterea monetæ, publicisque vectigalibus peculiares servos præposuit.
Testis peculiaris alicujus. Cic. pro Flacc. 51.
Hoc mihi peculiare fuerit. Cic. 1. Q. frat. 1.
Peculiari invidia naturæ. Plin. lib. 6. cap. 1.
Peculiare edictum. Cic. 5. Verr. 36. Exoritur peculiare edictum repentinum, Nequis frumentum de area tolleret, antequam cum Decumano pactus esset.
Nummi peculiares. Paul. in l. Cum fundus §. 1. D. Si certum petatur.

PECULIĀRĬTER, Adv. [ἰδίως] Specialiter, præcipue. Plin. lib. 27. cap. 4. Epiphoris peculiariter imponitur. Quasi singulariter, & suos propria virtus. Quintil. lib. 8. cap. 2. Quod commune est & aliis nomen, intellectu alicui rei peculiariter tribuitur.
Compar. Plin. 36. 20. Hæmatites peculiarius splendet. Sed al. Clarius.
Peculiariter, Ex peculio, vel in peculio. Paul. in l. iij. §. Saltus. D. de acquiren. vel amitt. poss. Nec movere nos debet, quod quædam etiam ignorantes possideamus, id est quæ servi peculiariter paraverunt.

PECULIARIUS, a, um. Adj. apud JCtos, ut Marcian. l. 18. D. de peculio legato, In eum creditoribus peculiariis actiones non competunt. i. e. Quibus jus in peculium est. V. Bynkershœk. Observ. Jur. Rom. 1. 25.

PECULIĀTUS, a, um. Adj. Peculio instructus. Cic. 10. Fam. 32. Plane bene peculiatus. i. e. Pecunia abundans, nummatus. Nam supra dixerat, Magno pondere auri, majore argenti coacto. Bud. conf. Apul. Met. 10. p. 247. Elmenh.
Alium etiam obscœnum sensum habet. ut in Carm. Priap. 52.
Pulchre pensilibus peculiati. conf. PECULIUM.

PECULIŌSUS, a, um. Adj. Qui peculii multum habet. Plaut. Rud. 1. 2. 24. Peculiosum esse decet servum & improbum, &c.

PECULIO, [ἀφαιρέω] āre. Peculium aufero. Plaut. Pers. 2. 2. 10.
Scelus tu pueri es, atque ob istam rem ego aliquid te peculiabo, i. e. Stuprabo, ut vult Gasp. Schopp. conf. Taubm. p. 1132.

PĔCŪLOR, [κλέπτω τὰ κοινά] āri. Furari ea quæ ad Rempub. seu principem pertinent. Peculari Rempub. Flor. 3. 17. 3.

PECULĀTOR, ōris. m. [κλέπτης τῶν κοινῶν] est Qui furtum facit pecuniæ publicæ, auct. Ascon. in 2. Verr. 2. conf. DEPECULATOR. Cic. 3. Off. 73. Neque enim de sicariis, veneficis, testamentariis, furibus, peculatoribus, hoc loco disserendum est.

PECULATŌRIUS, a, um. Adj. ut, Peculatoriæ oves, aliudve quid: Id enim peculium primum, inquit Varro de L. L. 4. 19. Quæ scil. servis aut filiisfamilias erant in peculio. conf. Taubm. in Plaut. Asin. p. 135.

PECULĀTUS, ūs. m. [κλέμμα τῶν κοινῶν] Pecuniæ publicæ aut principis furtum. Cic. 3. Verr. 11. Erunt etiam fortasse, Judices, qui illum ejus peculatum vel acerrime vindicandum putent: quod iste M. Marcelli, & P. Africani monumenta, quæ nomine illorum, re vera Pop. Romani & erant, & habebantur, ex fanis religiosissimis, ex urbibus sociorum, atque amicorum, non dubitaverit auferre. Ibid. Emerserit ex peculatus etiam judicio. Et alibi, Impudentissimum tuum furtum, certissimumque peculatum.
Ærarii peculatu factus. Sallust. Jugurth. 36.
Peculatus, Furtum publicum dici cœptus est e pecore, quia ab eo, initiam ejus fraudis esse cœpit. Siquidem ante æs, aut argentum signatum, ob delicta, pœna gravissima erat duarum ovium, & triginta boum. Eam legem sanxerunt T. Menenius Lanatus & Sestius Capitolinus consules. Quæ pecudes, postquam ære signato uti cœpit Populus Romanus, Tarpeja lege cautum est, ut bos centussibus, ovis decussibus æstimaretur. Hæc Festus. Item, Peculatus est nunc quidem qualecunque publicum furtum: sed inductum est a pecore, ut pecunia quoque ipsa. Jam etiam noxii pecore multabantur, quod neque æris adhuc, neque argenti erat copia: itaque suprema multa etiam nunc appellatur. Paulus: Peculatus, Furtum publicum a pecore dictum, sicut & pecunia, eo quod antiqui Romani nihil, præter pecora, habebant. conf. Lex. Pitisc.
Peculatus e principio capitalis Romæ non fuit, & pecuniaria pœna, non capitis diminutione notabatur: Id significat Livius lib. 27. (cap. 34. pr.) quum ait, M. Livius erat, multis annis ante ex consulatu populi judicio damnatus: quam ignominiam adeo ægre tulerat, ut & rus migraret, & per multos annos & Urbe & omni cœtu careret hominum. Ex his verbis, non esse M. Livio aqua & igni interdictum, sed, affectum animo graviter ex eo judicio, iratum populo, sua sponte Urbe cessisse, animadverto. Eum autem peculatus nomine esse damnatum, ex eo libello constat, quem nescio quis de Viris illustribus composuit: (cap. 50.) Et apud Liv. lib. 38. (cap. 60.) damnato de peculatu L. Scipione Asiatico, Africani majoris fratre, litis æstimatæ, & carceris, nisi solveret, mentio fit, aquæ vero & ignis interdictio nulla nominatur. Est etiam exemplum M. Camilli, qui urbem Romam obsidione Gallorum liberavit. Hic ob Vejentanam prædam, ut ait Liv. (lib. 5. cap. 32.) a L. Appulejo accusatus, 15 millibus gravis æris damnatus est. abiit autem in exilium ante judicii diem; quia, quum se damnatum iri, de suis tribulibus & clientibus cognovisset, de patria maluit decedere, quam iniquissimam multam populi suffragiis irrogatam exsolvere. Nam damnatis de peculatu, vel quanti esset lis æstimata, solvendum erat, vel in vinculis, donec solverent, miserrime vivendum: quod in Scipionis Asiatici judicio Livius significat. Quod si reus, judicio non exspectato, in exsilium voluntarium abiisset; tunc accusationem quidem is, qui cœperat persequebatur; reum tamen absentem non alia, quam pecuniaria pœna populus condemnabat: eamque pecuniam solvere, si rediret, damnatus cogebatur, aut, si solvendo non esset, in carcerem ire. Hoc de crimine lex nulla nominatur: sed ante M. Æmilium Lepidum C. Flaminium Coss. quo anno superior Africanus a duobus Petiliis tribunis pl. est accusatus, judicem senatum fuisse Livius lib. 38. (cap. 54.) significat. Me tamen idem Livius in dubitationem adducit, senatusne, an populus ante eos consules, quos nominavi, de peculatu quæsierit. scribit enim duobus libris 27. (l. c.) & 29. (cap. 37.) M. Livium Salinatorem, post priorem consulatum a populo esse condemnatum. Eam porro damnationem peculatus nomine fuisse, jam ostendimus. Sed videlicet existimare possumus, quovis de crimine, si tribunus pl. aliquis esset accusator, populum judicare potuisse: ne gravis auctor T. Livius, damnetur inconstantiæ. Post Africani, ejusque fratris Asiatici accusationem, Prætor cum judicum consilio de iis, qui peculatus arguerentur, quæstionem exercuit. Id opinor lege ab aliquo magistratu lata institutum. Alioqui, quod senatus universi munus erat, ad Prætorem, certumque judicum numerum, senatu negligente, translatum, vix putarim. Lege postea Julia capitalis peculatus factus est: quod Jurisconsulti declarant. Peculatus pœna, inquit Ulpianus (l. 3. Peculat.) ad legem Juliam peculatus, D. Aquæ & ignis interdictionem continet: in quam hodie successit deportatio; porro, qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina jura, ita & bona amittit. Lege autem peculatus tenebatur, si quis pecuniam publicam surripuisset, vel, ut surriperetur curasset: si quis in aurum, argentumve, aut æs publicum quid indidisset, vel immiscuisset, fecissetque dolo malo, quo id pejus fieret. Hæc apud Venulejum scripta sunt. [Immo ipsum Ulp. l. 1. Lege Julia, ejusd. tit.] Quod autem additur, (e Venulej. l. 8. Qui tabulam. tit. ejusd.) eadem Julia lege obstrictos fuisse, qui æs, in quo leges incisæ erant, refixisset, vel quid immutasset, aut in publicis tabulis delevisset, induxissetve; hæc ego non ad peculatum, sed ad majestatem retulerim. Quod si pretio commissum id fuisset: ne sic quidem peculatus mihi videtur, sed damnati potius majestatis, & corruptus & corruptor. Quædam enim incerta crimina in majestatem conferebantur: neque aliud crimen patebat latius: atque etiam, quod in lege Julia Peculatus ait Ulpianus (l. 1. d. l.) scriptum fuisse, ut quis ex pecunia sacra religiosaque auferret, interciperet, in rem suam verteret, non peculatum magis, quam sacrilegium, fuisse existimaverim. Hæc præterea sunt in crimine peculatus: si quis imperator pecuniam ex præda captam penes se privatim retinuisset, eamque nec in triumpho tulisset, nec in ærarium retulisset. Pœna peculatus vel pecuniaria fuit, vel capitalis; nam qui prædam ab hostibus captam surripuerat, in quadruplum damnabatur: ceteris autem aqua & igni interdicebatur: postea irrogata est alia lege deportatio, abrogata interdictionis pœna. Et quoniam, ut repetundæ, ita peculatus publicum furtum fuit; propterea, ut in repetundis, sic in peculatu æstimationes fiebant litium, contraque hæredes, ut scripsit Papinianus (l. ult. Publica jud. D.) ad legem Juliam peculatus, actio dabatur. Peculatum tamen, quod ante quinquennium esset admissum, objici non oportuit, si Venulejo credimus. (l. 7. Peculat. tit. ejusd. D.) Hæc ex Paul. Manut. de Legib. Roman.
Peculatum facere in aliquem. Plaut. Cist. 1. 1. 74.

Reus

Digitized by Google

Reus peculatus. Auctor de Viris illust. cap. 50.
Accusari peculatus. Auctor ad Heren. lib. 1. 12.
Damnari peculatus. Cic. pro Flacc. 43.

PECUNIA, æ. f. [ἀργύριον, χρήματα] notæ significationis.
Pecunia, dicta est a pecore, sive a pecu: quia omnis pecuniæ, pecus fuit fundamentum, ut ait Varr. 2. de R. R. cap. 1. conf. Cic. de Rep. apud Non. 1. 204. Columel. lib. 6. in Præfat. In rusticatione vel antiquissima est ratio pascendi, eademque quæstuosissima, propter quod nomina quoque & pecuniæ, & peculii, tracta videntur a pecore, quoniam id solum veteres possederunt, & adhuc apud quasdam gentes unum hoc usurpatur divitiarum genus. Plin. lib. 33. cap. 3. Servius rex primus signavit æs. Antea rudi usos Romæ Timæus tradit. Signatum est nota pecudum, onde & pecunia appellata. conf. PECUNIOSUS.
Pecuniæ verbum, non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora. Nam corpora quoque pecuniæ appellatione contineri, nemo est quin approbet. Hæc Ulpian in l. Pecuniæ. D. de verb. & rer. signific. Idem sentit Hermogenianus, ibidem, l. Pecuniæ. Cic. 2. de Legib. 48. Ad quos ejusdem morte pecunia venerit. Ibid. 49. Si major pars pecuniæ legata est. Hic pro eo accipitur quod vulgo *bona mobilia* vocant, teste Bud.
Effectria multarum & magnarum voluptatum pecunia. Cic. 2. de Fin. 55.
Regina pecunia. Hor. 1. Epist. 6. 37.
Abstinens pecuniæ. Hor. 4. Carm. 9. 38.
Accipiter pecuniarum. V. ACCIPITER.
Nervi belli, pecunia. V. NERVUS.
Vias pecuniæ noruot Græci, & omnia pecuniæ causa faciunt. Cic. 1. Q. frat. 1. 12.
Superbus pecunia. Hor. Epod. 4. 5.
Adesa. V. AUDEO.
Adventitia. V. ADVENIO.
Adulteratæ. Firmic. lib. 4. cap. 12.
Amplissimæ pecuniæ dominus. Cic. pro Rosc. Amer. 23.
Conductæ. Juven. 11. Sat. 46.
Frumentaria. Papin. in l. Ideo. D. de compensat. Ideo condemnatus, quod arctiorem annonam ædilitatis tempore præbuit, frumentariæ pecuniæ debitor non videbitur.
Funesta. Juven. 1. Sat. 113. i. e. Multis exitiosa, & quæ multos perdidit. Et apud Cic. Philipp. 2.
Grandem pecuniam debebat. Sallust. Catil. 50.
Immanes pecuniæ. V. IMMANIS.
Ingens. V. INGENS.
Insperatæ repentinæque. V. INSPERANS.
Magnam pecuniam amiserat. Sallust. Jugurth. 108.
Majoris pecuniæ res. i. e. Majoris pretii & æstimationis. Hermogenianus in l. Rei majoris. D. de except. præscrip. & præjudiciis.
Marita. V. MARITUS.
Modica. V. MODUS.
Obscæna. Juven. 6. Sat. 298.

> Prima peregrinos obscæna pecunia mores
> intulit.

i. e. Quæ multis causa est obscænæ vitæ. Schol. Obscæna pecunia, Quia ore obscæno sunt. [Sed pertinet ea glossa, ut monuit Schurtzfl. potius ad v. 301. Obscænam vero pecuniam, Diram intelligit, & malorum causam ac nuntiatricem. V. in OBSCENUS de hac vocis significatione.
Parva. V. PARVUS.
Plena & præclara. Cic. pro Rosc. Amer. 6.
Privata. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Repetundarum pecuniarum reus. Sallust. Catil. 18. V. in ARGENTO.
Signata. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Usuraria. Ulpian. in l. Quum alter. D. de compensat. Quum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet. Et lege sequente, Si invicem sit usuraria pecunia.
De Pecunia Ærosa, Attributa, Publica, & Vectigali, V. Lex. Pitisc.
Abstinere pecunia, & peculio. V. ABSTINEO.
Abundans pecunia. V. ABUNDO.
Accipere pecuniam. V. ACCIPIO.
Æstimare pecunia. V. ÆSTIMO.
Annumerare pecuniam alicui. Cic. 1. Verr. 66.
Anquirere pecunia. V. ANQUIRO.
Attributæ. V. ATTRIBUO.
Avertere pecuniam. V. AVERTO.
Aversa pecunia publica. V. AVERTO.
Auferre pecuniam de ærario. V. AUFERO.
Auctus pecunia. V. AUGEO.
Capere pecuniam. V. CAPIO.
Circumdare gratiam immensam & pecuniam innumeram alicui. Tacit. 14. Ann. 53.
Circumventus innocens pecunia. V. CIRCUMVENIO.
Coacervare, vel congerere pecuniam. Cic. Philip. 5. 12.
Cogere pecuniam. V. COGO.
Coacta. V. COGO.
Collecta. Hor. 1. Epist. 16. 47.
Collocare pecuniam. V. COLLOCO.
Conciliare. V. CONCILIO.
Conciliare aliquem alteri pecunia. V. CONCILIO.
Condonare aliquem pecunia. V. CONDONO.
Conferre pecuniam. V. CONFERO.
Conferre pecuniam ad statuam. V. AD præpositionem.
Conficere. V. CONFICIO.
Conficere pecuniam de vectigalibus. Cic. 2. de Lege Agr. 33.
Conflatus pecunia testis. Quintil. lib. 5. cap. 7. Sive odio conflatos testes, sive invidia, sive gratia, sive pecunia videri volumus.
Conjicere pecuniam in ædificium. V. CONJICIO.
Construere & coacervare. Cic. 1. Agr. 14. V. CONSTRUO.
Convertere pecuniam ad commodum suum. V. CONVERTO.
Corrogata pecunia ad necessarios usus. V. CORROGO.
Corrumpere pecunia. V. CORRUMPO.
Corrumpi pecunia. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Credere pecuniam. V. CREDO.
Crescit alta pecunia. Ovid. 2. Amor. 2. 39. al. Crescunt curta pecunia.
Curate alicui pecuniam. V. CURA.
Curare nomine alterius nobis pecuniam. Cic. 5. Fam. 20.
Debere alicui pecuniam. V. DEBEO.
Decernere pecuniam. V. DECERNO.
Dilapidare. Cic. ad Octav. V. DILAPIDO.
Dissipare pecuniam. Cic. Ego acceptam ex ærario pecuniam tuo nomine frustra dissiparim.
Dare pecuniam. Cic. 7. Verr. 118.
Ducens ad se cuncta pecuoia. Hor. 4. Carm. 9. 38.
Effundere pecuniam. Cic. contra Rull. 1. 15.
Erogare pecuniam. Cic. 1. Q. frat. 1. 21.
Exæquat omnium dignitatem pecunia. Cic. 4. Att. 14.
Exigere, capere, & imperare pecunias. Cic. in Pison. 38.
Facere pecuniam. V. FACIO.
Fundata pecunia villis. Hor. 1. Epist. 16. 46.
Illudere pecuniæ. Tacit. 2. Hist. 94.
Impendere pecuniam in res vanas. V. IMPENDO.
Imperare pecuniam. V. IMPERO.
Incubare pecuniæ. V. INCUBO.
Inducere pecuniam & rationem. V. INDUCO.
Inductum pecunia aliquid facere. V. INDUCO.
Invadere in alienam pecuniam nullo jure. Cic. pro Rosc. Amer 6. V. INVADO.
Invenire pecuniam bono modo. V. INVENIO.
Judicatus pecuniæ. V. JUDICO.
Mercari præsenti pecunia. V. MERCOR.
Multare pecunia. V. MULTA.
Numerare pecuniam. V. NUMERO.
Obsignare. V. OBSIGNO.
Occupare alicui pecuniam fœnore. V. OCCUPO.
Oppugnare aliquem pecunia. V. OPPUGNO.
Parta legibus, non contra leges pecunia. Cic. 2. de Fin. 58.
Periit pecunia. V. PEREO.
Perscribere pecuniam. V. PERSCRIBO.
Peto certam creditam pecuniam ex stipulatione. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Polliceri pecuniam aliquam militibus in singulos. Cic. 5. Philipp. 54.
Properare pecuniam indigno hæredi. Hor. 3. Carm. 24. 61.
Quærenda vel cum periculo pecunia. Cic. 2. de Fin. 55.
Redigere pecuniam ex bonis alterius. Cic. 1. Verr. 56.
Repræsentare pecuniam ab aliquo. Cic. 12. Att. 25. Reliquæ pecuniæ vel usuram filio pendemus, dum a Faberio, vel ab aliquo, qui Faberio debet, repræsentabimus. V. REPRÆSENTO.
Sequitur crescentem cura pecuniam. Hor. 3. Carm. 16. 61.
Strangulat plures congesta pecunia. Juven. 10. Sat. 12.
Sumere mutuas pecunias. V. MUTUUM.
Venire ad maximas pecunias paucis annis. Cic. 2. de Orat. 269.
Elegans est de Viribus pecuniæ poematium Petronii, cap. 137.
Pecunia sacrificium fieri dicebatur, quum fruges fructusque offerebantur, quia ex his rebus constat; quam nunc pecuniam dicimus. Paul.
Pecunia absque peculio fragilis. Refertur hoc proverbium Pandect. lib. 32. Tit. de leg. & fideicom. l. Si chorus. Admonet autem ne totam substantiam uni credamus navi, ne nihil supersit unde damnum sarciatur, si navis interierit. Si libebit alio deflectere, poterit accommodari ad eum, qui non omnia consilia sua communicat amicis: aut qui felicitatis summam non ponit in rebus externis, sed in animi bonis, ut illis casu perditis, habeat quo confugiat. Erasm. conf. in PECULIUM.

PECUNIA, Dea Augustin. Pecunia dicta est dea, quæ dat pecuniam. Menander,

> Ego utiles vero deos esse arbitror
> Nostros, & Argentum & Aurum maxime.
> Istos quidem, si dedices tua in domo,
> Quicquid voles, roges, tibi omnia aderunt,
> Ager, domus, servique & argyromata,
> Testes, amici, judices, tantum dato.

Arnob. lib. adv. gent. Quis ad extremum deam Pecuniam esse credat, quam, velut maximum numen vestræ indicant litteræ donare aureos annulos, loca in ludis, atque in spectaculis priora, honorum suggestus summos? Ex Gyrald. Syntagm. 1. q. V.

PECUNIALIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 1. 5. Quæstus pecunialis.

PECUNIARIUS, a, um. Adj. [χρηματικός] Quod ad pecuniam pertinet. Cic. pro Cluent. 120. Neminem voluerunt majores nostri, non modo non existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset. Idem ad Brut. 18. Nodus est inopia rei pecuniariæ.
Causæ pecuniariæ. Ulp. in l. 1. §. 1. D. de calumniat.
Condemnatio pecuniaria. Paul. in l. Miles. D. de re judicata.
Lis pecuniaria. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Nomen pecuniarium, i. e. Debitum pecuniarium. Paul. in l. Si convenerit. D. de pignorat. act.
Pœna pecuniaria mulctari. Ulpian. in l. 1. §. His igitur. D. de postulando.
Quantitas pecuniaria. Cajus in l. Liberum. D. de talig. & sumpt. funer.

PECUNIARIE, Adv. Ulpian. in l. 10. §. 2. D. de compensationibus, Quoties ex maleficio oritur actio (ut puta ex causa furtiva, ceterorumque maleficiorum) si de ea re pecuniarie agatur, compensatio locum habet.

PECUNIARIS, e. Adj. ut, Damnatio pecuniaris. Macer lege 10. extr. Dig. de Pœnis.

PECUNIARITER, Adv. l. ult. Dig. de priv. delict. Pecuniariter agere.

PECUNIŌSUS, a, um. Adj. [πολυχρήματος] quasi Pecuniæ plenus & dives. Pecuniosus, a pecunia magna, inquit Varr. de Ling. Lat. lib. 4. 17. Pecuniosorum & locupletum proprietatem, inquit Non. 1. 204 aperuit M. Tull. de Repub. lib. 2. a pecore pecuniosos, & a possessionibus locorum locupletes appellatos asserens, multæque dictione ovium & boum: quod tunc erat res in pecore, & locorum possessionibus, ex quo pecuniosi, & locupletes vocabantur. Cic. 7. Verr. 16. Mirari quod Apollonius, homo pecuniosus, tam diu ab isto maneat integer. Idem in Parad. 6. Pecuniosos reos. Et pro Cluent. Pecuniosa mulier.
Pecuniosus, a pecorum copia. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Pecuniosus & Tenuis, contraria. Cic. 1. de Invent. 35. In fortuna quæritur, servus sit an liber, pecuniosus an tenuis, &c.
Copiis rei familiaris locuples & pecuniosus. Cic. pro Rosc. Com. 44.

Artes

Artes pecuniosæ, Lucrosæ. Martial. lib. 5. 56.
Artes discere vult pecuniosas?
Pecuniosus damnari non potest. Cic. 2. Verr. 21. Ait hoc omnium sermone percrebuisse, non apud Romanos tantum, verum etiam apud exteras nationes, in judiciis illorum temporum, pecuniosum, quamvis sit nocens, neminem posse damnari. Huic affine est quod reperitur apud Sallust. Jug. 8. Romæ esse venalia omnia.
Compar. Mamert. Paneg. Jul. cap. 20. Tanto vir quisque melior, quo pecuniosior habetur. Suet. Aug. cap. 25. Viris feminisque pecuniosioribus indictum.
Superl. Pecuniosissimus. Cic. 2. Verr. 35. Pecuniosissimus Syracusanorum. conf. & 7. 24.

PĔCUS, ŭdis. f. [κτῆνος, θρέμμα, βόσκημα] Omne animal quod sub imperio, pabulo terræ pascitur, ut sunt boves, asini, equi, cameli, oves capræ, auctore Valla.
Pecudes, Antiqui a Pede appellarunt, ut ab eodem Padicam, Pedisequum, &c. Varr. lib. 4. de Ling. Lat. 19. conf. Isid. 12. 1. &, qui hæc explodit, Voss. in Etymol. qui ex Gr. πῖκος, vel πῶυ arcessit.
Pecus, dicitur aliquando fuisse masc. generis, quia Ennius dixit Pecudi marito.
De Quadrupedibus potissimum dicitur. Cic. 7. Att. 7. Quid ergo, inquis, acturus es? Idem quod pecudes, quæ dispulsæ sui generis sequuntur greges. Ut bos armenta, sic ego bonos viros.
De bubus. Varr. lib. 2. de R. R. cap. 5. Qui gregem armentorum emere vult, observare debet primum, ut sint hæ pecudes ætate potius ad fructus faciendos integræ, quam jam expertæ. Columel. lib. 2. cap. 2. Plus enim queunt pecudes collo & pectore conari, quam cornibus.
De sue. Cic. 2. de Nat. Deor. 160. Qua pecude nihil genuit natura fecundius.
Pecudes elephantos vocat Plin. Qui cum elephanto, inquit, congressus, gemino ictu pecudem exanimavit. [Si modo hæc Plinii sunt.
Pecus, pro Ove. Plin. lib. 8. cap. 7. Ipsius animalis (de elephanto loquitur) tanta narratur clementia contra minus valida, ut in grege pecudum occurrentia, manu dimoveat, ne quid obterat imprudens. Cic. 2. de Fin. 40. Contraque, ut tardam aliquam & languidam pecudem, ad pastum, & procreandi voluptatem, sic hoc divinum animal ortum esse voluerunt. [Hic videtur de quovis animali dictum.
Aurea pecus. Tacit. 13. Ann. 1. Adeo ut C. Cæsar pecudem auream eum appellare solitus sit. De Junio Silano.
Barbigeræ pecudes, Capræ. Lucret. lib. 5. 898.
Densæ. Stat. 5. Theb. 349.
Gravidæ bis. Virg. 2. Georg. 152.
Lætæ. Virg. 1. Georg. 423.
Lanigeræ. Virg. 3. Æn. 642.
Nigræ. Tibull. lib. 3. 5. 33.
Pronæ. de Mulabus Gallicis. Claud. Epigr. 1. 20.
Sagittiferam pecudem, Histricem vocat Claudian. de histrice, 48.
Antecedit pecudibus, ceterisque bestiis, hominis natura. Cic. 1. Off. 105.
Cogere pecudes, V. COGO.
Siccare distentas pecudes. Lucan. lib. 4. 314.
Spondere balantem sacello pecudem. Juven. 13. Sat. 232.
Pecus fera, ad differentiam Domesticæ pecudis, Lucret. lib. 1. 14.
Inde feræ pecudes persultant pabula læta. Colum lib. 9. cap. 1.
Feræ pecudes, ut capreoli damæque.
Pecudes, non solum quadrupedes, sed etiam alia animalia dicere possumus, inquit Non. 6. 65. Virg. 4. Georg. 327. de apibus,
— & pecudum custodia solers.
De piscibus, Lucret. lib. 2. 343.
Præterea genus humanum, mutæque natantes,
Squamigeræ pecudes. conf. Luctat. ad Stat. 1. Theb.
Expertes rationis. Cic. 2. Off. 3.
Hominem per translationem Pecudem vocat Cic. in Pison. 19. Consilio istius pecudis uti volebam. Et Hor. 1. Epist. 19. 19.
O imitatores servum pecus. V. Imitator, in IMITOR.
Impurissimæ & intemperatissimæ pecudis sordes. Cic. in Pison. 72.
Pecus, pro Infante nondum in lucem edito. V. Artuatim, in dictione ARTUS.
Pecuda etiam neutro genere, pl. Sisen. lib. 4. Historiar. Jumenta & pecuda locis trepidare compluribus. Cic. lib. 4. de Repub. Quum adhibent in pecuda pastores. Non. 2. 691. V. dict. seq.

PĔCU, n. indecl. in sing. in plur. Pecua, uum, ibus; antique. Plaut. Rud. 4. 3. 5.
Non vides me referre uvidum rete, sine squamoso pecu? Idem Bacch. 5. 2. 4. — pastor harum
Dormit, quum hæ eunt sic a pecu balitantes. Al. Pecitantes.
Item Merc. 3. 1. 11.
Nec pecua ruri pascere, neque pueros nutricare, &c.
Pecubus balantibus. Lucret. 6. 113.
Pecua, idem quod Pecora. Plin. lib. 8. cap. 43. de asino, Ipsum animal frigoris maxime impatiens: ideo non generatur in Ponto: nec æquinoctio verno, ut cetera pecua, admittitur, sed solstitio. Varr. de R. R. lib. 2. cap. 1. pr. Et homines & pecua quum semper fuisse sit necesse, &c. Serv. in illud Virg. 3. Georg. 64.
— mitte in venerem pecuaria primus. Pecuaria, inquit, ab eo quod est pecuare venit. Nam Pecua, ut ait in Pompejana Cic. ab eo quod est Pecu venit; ut a Genu, Genua. Fest. lib. 14. Pecuum Cato dixit genitivum pluralem, ab eo quod est Pecu. Peculum Parott. Non. Marcell. 2. 691. Pecua, inquit, & Pecuda, ita ut Pecora veteres dixerunt. Vide quæ illic adducit loca. Liv. 26. 34. Pecua captiva, præter equos & mancipia, &c. restituenda. Idem 35. 21. In agris passim inundatis pecua ablata. Charis. lib. 2. Sunt quædam nomina tantum monoptota, quæ pluralibus casibus naturalem declinationem admittunt, & appellantur heteroclita, ut genu, tonitru, cornu, pecu. conf. Priscian. lib. 6.

PĔCUS, ŏris. n. Idem quod Pecus, udis. Estque usus frequentioris.
Pecus ab eo, quod perpascat, a quo pecora universa, quod in pecore pecunia tum consistebat pastoribus. Varr. de Ling. Lat. lib. 4. 19. [vel A quo Pecunia u. q. t. p. tum consistebant.
Pecus, pro Multitudine pecorum sive pecudum. Virg. 3. Ecl. 1.
Dic mihi, Damœta, cujum pecus? an Melibœi? Idem 3. Æn. 221.
Caprigenumque pecus nullo custode per herbas.
Pecus, pro Ove aliquando proprie ponitur. Plin. lib. 8. cap. 48. Est & in Hispania, sed maxime Corsica, non maxime absimile pecori genus musimonum, caprino villo quam pecoris velleri propius. Quintil. in Apibus pauperis, Cui in usum vestium sæpe pecori lanæ detrahuntur? conf. tot. cap. 47. & 48.
Pecus interdum de omni animali, quod humana lingua & effigie caret, dicitur. Virg. 4. Georg. 327.
Ignavum fucos pecus a præsepibus arcent. conf. PECUS, ŭdis.
Aquatile pecus. V. AQUA.
Volatile pecus. Columel. lib. 8. cap. 3.
Pecus, de bobus. Columel. lib. 2. cap. 2. Sulcum autem ducere longiorem quam pedum centum viginti, contrarium pecori est: quoniam plus æquo fatigatur.
Dives pecore. Hor. Epod. 15. 19.
Balatus pecorum. Virg. 3. Georg. 554.
Custos pecoris. Stat. 9. Theb. 508.
Deus pecoris, Pan. Ovid. 2. Fast. 271.
Dives nivei pecoris. Virg. 2. Ecl. 20.
Domus pecorum. Stat. 1. Theb. 367.
Greges pecorum. Ovid. 11. Met. 276.
Magister pecoris. Virg. 3. Ecl. 101.
Possessor pecoris. Stat. 4. Silv. 6. 102.
Corpulentum. V. CORPUS.
Caprigenum. Virg. 3. Æn. 221. V. supra.
Efferum. Senec. Hippol. 2. 7.
Equinum. Columel. lib. 6. cap. 27. Summam sedulitatem & largam satietatem desiderat equinum pecus. Virg. 3. Georg. 72.
Nec non & pecori est idem delectus equino.
Felix. Virg. 1. Ecl. 75.
Fetum. Virg. 3. Ecl. 83.
Formosum. Virg. 5. Ecl. 44.
Generosum. Virg. 3. Georg. 75.
Immensum. Claud. 2. in Eutrop. 427.
Incurvicervicum pecus. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Iners. Virg. 4. Æn. 158.
Infirmum. Ovid. in ibin, 42.
Lætum. Hor. Epod. 2. 45.
Lanigerum. Ovid. 1. Fast. 384.
Molle. Virg. 3. Georg. 299.
Montivagum. Senec. Herc. OEth. 2. 7.
Mutum & turpe. Hor. 1. Sarm. 3. 100.
Operarium. V. OPUS.
Oviaricum. V. Oviaricus, in OVIS.
Pavidum. Ovid. 2. de Arte Am. 148.
Placidum. Ovid. 15. Met. 116.
Pingue. Hor. 2. Serm. 6. 14.
Segne. Stat. 8. Theb. 576.
Semianimum. Stat. 2. Theb. 83.
Stolidum. Valer. 6. Argon. 537.
Truncum. Stat. 5. Theb. 333.
Vagum. Hor. 3. Carm. 13. 12.
Abigere pecus. V. ABIGO.
Cædem armentorum, reliquique pecoris greges. Cic. 3. Philip. 31.
Cogere pecus. Virg. 3. Ecl. 20.
Depascuntur a pecore agri publici. Cic. 2. de Orat. 284.
Imprimere signum pecori. Virg. 1. Georg. 263.
Insuescere pecus amurca. V. INSUESCO.
Legere ducem pecori. Virg. 3. Georg. 125.
Numerare pecus pauperis est. Ovid. 13. Met. 824.

PĔCŎRĪNUS, a, um. Adj. [κτηνικός] Quod est pecoris: ut, Pecorina caro.

PĔCŎRŌSUS, a, um. aliud Adj. [πολυθρέμμων] Abundans pecore. ut, Palatia pecorosa. Propert. lib. 4. 10. 3.
Phylos pecorosa. Stat. 4. Theb. 45.
Ver pecorosum. Stat. 10. Theb. 229.

PĔCŎRĀRIUS, a, um. Adj. Ad pecus pertinens. Onomast. Vet. Pecorarius, [illegible].

PĔCUĀLIS, e. Adj. Idem. Sedul. lib. 1. 146.
Edidit humanas animal pecuale loquelas. Fortunat. de Vita Martini, 2. 146.
Et mihi præda jacet pecuali capta ministro.

PĔCUĀRIUS, a, um. Adj. [βοσκηματικός] Quod ad pecus pertinet. Plaut. Truc. 1. 2. 45.
Mala vertit res pecuaria mihi apud vos, &c. Varr. in præfat. lib. 3. R. R. Quæ de re pecuaria breviter ac summatim percurram. Cic. pro Quint. 12. Erat ei pecuaria res ampla, & rustica sane bene culta & fructuosa. l. 2. Multa armenta multosque greges habebat.
Canis pecuarius, Qui pecora vel pecudes custodit a luporum voracitate & injuria. Columel. lib. 7. cap. 12. Pecuarius canis neque tam strigosus aut pernix esse debet, quam qui damas, cervosque, & velocissima sectantur animalia.
Magisterium pecuarium. Apul. Met. 10. p. 253. Elmenh.
Quæstio pecuaria. Varr. de R. R. lib. 2. cap. 2. in ipsa statim initio.

PĔCUĀRIUS, i. m. [κτηνοτρόφος] Qui pecorum curam habet, vel Qui pecuarias habet aliasque. Cic. pro Dejot. 27. Ut non solum Tetrarcha nobilis, sed optimus paterfamilias, & diligentissimus agricola, & pecuarius haberetur. Idem 4. Verr. 17. Quapropter de istius Prætura Siciliensi non recuso quin ita me audiatis: ut si cuiquam generi hominum, sive Siculorum, sive nostrorum civium, sive cuiquam ordini, sive aratorum, sive pecuariorum, sive mercatorum probatus sit, &c. Ibid. 4. 17. Postulo mihi respondeat, qui sit iste Verrutius, mercator, an arator, an pecuarius. Liv. 10. 23. extr. Et ab Ædilibus plebejis, L. Ælio Pæto, & C. Fulvio Curvo ex multatitia item pecunia, quam exegerunt, pecuariis damnatis, ludi facti. conf. Isidor. 15. 17. & Burm. Diss. de Vectig. cap. 9. vel Lex. Pitisc.
Pecuarii, Mancipes, qui pascua publica redimunt: quorum ratio Scriptura dicitur. Ascon. in 1. Verr. 33. Al. Pecorarii mendose.

PĔCUĀRIA, orum. n. pl. [βοσκήματα] dicuntur ab eo quod est Pecuare, & per

& per apocopen, Pecuas: nam Pecua, ut ait Cic. in Pompejana ab eo quod est Pecu, venit, ut a Genu Genua: & significat Pecorum multitudinem. Auctor Serv. in illud 3. Georg. 64.

— mitte in Venerem pecuaria primus. Pers. 3. Sat. 9.

Finditur, Arcadiæ pecuaria rudere dicas. h. e. Asinos, qui nascuntur in Arcadia maximi. Auctor ad Herenn lib. 4. 46. Nam quum canes funguntur officiis luporum, cuinam præsidio pecuaria credemus? Al. Pecua. Plin. lib. 8. cap. 9. Quapropter arcent eos coitu, feminarumque pecuaria separant, quæ haud alio modo quam armentorum habent. Culta pecuaria. Stat. 3. Silv. 3. 93.

Et Lacedæmonii pecuaria culta Galesi. h. e. Oves Tarentinæ, quorum lana erat pretiosissima.

Primigenia. Varro de R. R. lib. 2. cap. 2. in ipso pæne initio.

Pecuaria, Loca in quibus pecora nutriuntur, id est pascua. Cic. de Clar. Orat. 85. Nam quum in silva Scantia (Al. Sila) ita facta cædes esset, notique homines interfecti, insimularenturque familia, partim etiam liberi societatis ejus, quæ pecuaria de P. Cornelio, L. Mummio CENSS. redemisset, &c. A Censoribus enim publicani vectigalia redimebant seu conducebant. [Sed in MSS. plerisque Picarias legitur, unde Corradus Pecuarias, adjuvantibus quibusdam codd. restituit. Posset etiam Piscarias legi. Alii Picarias retinent & de Picis officinis exponunt. Quibus ut assentiar primum eo argumento adducor, quod etiam Picariæ inter publica vectigalia, quæ a Censoribus redimi consueverant, ab Ulp. memorantur l. 17. Inter publ. de verb. signif. Deinde, quod Sila silva in Bruttiis fuit, in primis picis proventu, cujus multiplex usus, cum in re navali, tum in vinis condendis apud veteres fuit, nobilis. Quanquam eadem silva etiam pascuis abundabat. V. Plin. 16. 11. Strab. lib. 6. Colum. 12. 18. extr. & ex junioribus Reines. Var. lect. 2. 8. p. 182.

PECUARIA, æ. f. [κτηνοτροφία] Scientia parandi ac pascendi pecoris, ut fructus ex eo capiatur: quæ & Res pecuaria dicitur. Varr. lib. 3. de R. R. cap. 1. Tres libros institui, a queis duo scripsi. Primum ad Fundaniam uxorem de Agricultura: secundum de Pecuaria ad Turanium Nigrum.

Pecuariam facere. Suet. Cæs. cap. 42.

Pecuaria, Locus in quo pecorum greges consistunt & pascuntur. Varr. 2. de R. R. cap. 1. Cujus nobiles pecuariæ in Bruttiis habentur. Ibid. in præf. Quod eo facilius faciam, quod, & ipse pecuarias habui grandes, in Appulis oviarias, & in Reatino equarias. conf. Corrad. l. c.

PECUASCO, ĕre. legitur in decreto finium regundorum, PECVASCERE GENVATES VETVRIOSQVE LICEAT.

PECUATUS, a, um. Adj. Vet. Onomast. [illegible]. Fulgent in Moral. n. 53.

PECUDALIS, e. Adj. Mart. Capell. 7. Non minus sensus, quam nominis pecudalis.

PECUINUS, a, um Adj. Apul. Met. 8. p. 215. Elmenh. Pecuinis ossibus catenatum flagrum.

P E D

PEDA, V. PES.

PEDÆUS, fuit Antenoris filius nothus, teste Homer. lib. Iliad. 5.

PEDAGIUM, Gotthica vox, sicut & Guidagium, quibus Italici interpretes juris sæpe utuntur, maxime in cap. Innovamus. extra de Censib. & cap. Extat. extra de verb. signif. Tributum est, & vectigal. Vulgo Peagium [Cangius a verbo Gall. paier arcessit. Fortassis potius a Pedibus dictum, quod pro transitu solveretur ab his, qui pedibus iter faciunt.

PEDALIE, Urbs Ciliciæ ad oram Syriæ. Plin. lib. 5. cap. 27.

PEDALII, Pontifices apud Indos, qui in precibus quas faciunt ad deos, nihil præter justitiam postulant, quasi nulla alia re egeant mortales his in terris. Alex. ab Alex. lib. 4. cap. 17.

PĒDĂLION, [Πηδάλιον] Promontorium est non procul a Cypro. Strab. lib. 4. Deinde promontorium Pedalium, cui collis altus & asper imminet, mensæ cujusdam figuram præbens, Veneri sacer. Al. mendose Pedasium legunt. [Sed ne hanc quidem lectionem Strabonem reliquisse contendunt viri docti, certatimque Meursii conjecturæ applaudunt, qui Idalium, Ἰδάλιον legit. Cypr. 1. 12. Quis enim sibi persuadeat geographum in accurata insulæ descriptione tam celebris loci mentionem sicco pede transiturum fuisse? Pedalii alterius promontorii Cariæ meminit Mela 1. 16.

PĒDALION, i. n. [πηδάλιον] Herba, quæ & Sanguinalis. Apul. de Herb. cap. 18. Forte quod foliola ejus πηδάλια, i. e. Gubernaculi formam habeant.

PEDALIS, PEDAMEN. V. PES.

PĔDĀNA, [Πηδανὰ] Regio est non procul a Roma, dicta ab oppido Pedo, quod olim fuit, nunc non est, ut ait Porphyr. in illud Hor. 1. Epist. 4. 2.

Quid nunc te dicam facere in regione Pedana? [conf. Cruquii Scholiast. Apud Stephanum quidem, Πηδα, πόλις Λατίνων. τὸ ἐθνικὸν, Πηδανός. Sed verum nomen oppidi fuit Pedum, ut ex Liv. 2. 39. apparet, qui ejus & Pedanorum sæpius meminit. conf. Plin. 3. 5. f. 9.

PEDANEUS, PEDARIUS. V. PES.

PĒDĂSUS, [Πήδασος] Unus ex equis Achillis, ut tradit Homer. Iliad. 16. 152. quem præ ceteris egregium, tanquam equorum immortalium comitem, habebat. Siquidem hunc Podagre, inter equas rapidissima, quum in verno prato pasceret ad Oceanum, ex Zephyro genuit. Eoque ventos, unde originem traxerat, cursu, & quasi volatu, æquabat.

Fuit & quidam hoc nomine, Bucolionis maximi filiorum Laomedontis filius, teste Homer. lib. 6. Iliad. 20.

PEDATIM, PEDATIO, PEDATUM, PEDESCOSUM. V. PES.

PEDEMA, ătis. n. [πήδημα] Genus saltationis Laconicæ, in qua pedes in orbem ad nates torquebantur, de qua Lucianus in libello περὶ ὀρχήσεως. Juven. 11. Sat. 173.

Qui Lacedæmonium pedemate lubricat orbem. Sic legit Brodæus Miscell. 5. 26. Alia exemplaria habent Pyrismate. quod probat Turn. Advers. 24. 22. Al. Pedeumate. Petteumate legit Muret. Var. Lect. 10. 6. Pytalismate, Jul. Cæs. Scal. Poet. 1. 18. extr. Poppysmate, Flav. 4. Conject. cent. 1. Pyrrismate, Alciat. Pareig. Jur. 6. Pygismate, Lips. Epist. Quæst. 4. 5. [Plures insuper, post Grangæum, hujus loci interpretationes adducit in recensione ejusdem Sat. Schurzfleischius. quibus junge Is. Voss. ad Catull. p. 59. Omnino a sententia veteris Schol. non recesserim, qui Pytismate legit, Divitisque periphrasin esse docet: nisi quod durius Orbem pro Pavimento positum putat, quum potius Mensam intellexisse poeta videatur, ut v. 122. ejusd. Sat. & v. 137. pessimeque alias. conf. Hard. ad Plin. 13. 15. Ex marmore videlicet Laconico viridi, quod pretiosissimam prædicat Plin. 36. 7. Nisi fortassis gemmam annularem intelligit Laconici smaragdi. de qua Plin. 37. 5. conf. Juvenal. Sat. 1. 68. Quod item video Grangæo olim placuisse.

PEDEPRESSIM, PEDES, PEDESTRE, PEDETENTIM, PEDICA, PEDICINUS, PEDICULUS, PEDIOLUS, PEDISEQUUS, PEDITATUS, &c. V. PES.

PĔDIĀNUS. Q. Asconius Pedianus, Patavinus, cujus scripta de auctoris testimonium faciunt, vir doctus, paulo post Ciceronem, in quem & commentationem scripsit, vixisse fertur. Meminit Plin. lib. 7. cap. 48.

PEDIASIMOS, i. m. [πεδιάσιμος] Genus myrrhæ. Diosc. 1. 69.

PEDICULI, Populi in Italia, Appulis & Salentinis contermini. Plin. lib. 3. cap. 5. Pediculorum agrum, & oppida vide apud eundem lib. 3. cap. 11.

PĒDĪDŌSUS, a, um. Adj. Titinn. apud Fest. Pedidosus, squalidus. Rectius Pædidosus a Pædore. V. ibi Scalig. & Dacer.

PĒDĪLON, [πέδιλον] Talare calceamentum varium. Homer lib. 2. Iliad. 44.

Ποσσὶ δ᾽ ὑπαὶ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. Quam dictionem Eobanus vertit Sandalia, Andreas autem Divus, Calceamenta.

PEDIUS, Nomen Ro. gentile, nec ignobile in historia.

Q. Pedius, C. Cæsaris in Gallia legatus. Cæs. 2. Bell. Gall. 2. seq.

Q. Pedius, Q. F. sororis Cæsaris Dictatoris nepos, ejusque bonorum ex quadrante hæres, cohæres Augusti Cæsaris. Suet. Cæs. 83. In consulatu auctor Legis Pediæ latæ contra Cæsaris interfectores. Suet. Ner. 3. Galb. 3.

Q. Pedius, pictor mutus, Q. Pedii Consularis triumphalisque filius fuit. Plin. lib. 35. cap. 4.

Pedius Blæsus, senatu motus sub Nerone ob violatum ab eo thesaurum Æsculapii. V. Tacit. 14. Ann. 18. pr. Senatui restitutus ab Othone. Idem 1. Hist. 77.

PEDIUS, a, um. Adj. ut Lex Pedia, de qua in superiore dict.

PĒDO, ōnis. m. [Πέδων] C. Pedo Albinovanus dictus, inter eos poetas relatus est a veteribus, qui epigrammata & jocos scripserunt. Temporibus Augusti floruit & Neronis, præcipue amicus fuit Ovidio, qui ei decimam Elegiam inscripsit lib. 4. de Pont. Eundem & Sidereum vocat, vel propter ingenii excellentiam, vel quia fortasse de sideribus descriptum aliquid habuit: sic enim ait lib. ejusd. Eleg. 16. 6.

Iliacusque Macer, sidereusque Pedo.

Pedo alius, Causidicus, de quo Juven. 7. Sat. 129.

Sic Pedo conturbat, &c.

PĒDO, pĕpēdi, [πέρδω, βδέω] ĕre. Crepitum ventris emittere. Hor. 1. Serm. 8. 46.

Nam displosa sonat quantum vesica pepedi. Martial. lib. 12. 78.

Æthon in Capitolio pepedit. Idem 12. 24.

Nil aliud video, quo te credamus amicum,
Quam quod me coram pedere, Crispe, soles.

PEDO, are. PEDULES, PEDUM, V. PES.

PEDULLA, quæ dicimus, πέδιλα Græcos appellare manifestum est, inquit Festus. πέδιλον, Talare, aut calceamentum varium significat. V. supra f. 1. Padulia legit cum Voss. Dacer.

PEDUM, PEDUNCULARIA, PEDUNCULUS, PEDUSCULUS, V. PES.

PEDYLI, [Πεδύλοι] sunt Populi cavum Alpium incolentes, una cum Cavaris, Vocontiis, Tricoriis, Iconiis, & Allobrogum portione, integrum Delphinatum, nostram patriam, statuentes. V. Strab. lib. 4. [In MSS. Μέδουλοι, vel Μεδοῦλλοι, qui sunt Medulli Plin. 3. 20.

P E G

PEGA, V. PAGA.

PEGANUM, [πήγανον] Herba est Diosc. lib. 3. quam Latini Rutam appellant. conf. Apul. de Herb. cap. 89. & 115.

PEGASA, PEGASEUS, PEGASICUS, V. PAGASA.

PĒGĂSUS, i. m. [Πήγασος] Equus alatus, ἀπὸ τῆς πηγῆς, id est a fonte, quod juxta Pegas, id est fontes Oceani natus sit, ubi Gorgones habitant. Hunc Hyginus in præf. & Fab. 151. & P. A. 2. 18. & alii complures, Neptuni & Medusæ filium dixere, qui in cælum evolavit, ibique inter sidera constitutus est, Arcticum circulum spectans, pedibus æstivum orbi adnixus, extremo ore caput Delphini tangens, & Aquarii manum dextram cervici suæ adjungens. Alii ex Medusæ sanguine (quam Perseus interemit) natum astruunt. Hic volavit in Helicona, ubi saxum ungula feriens, fontem aperuit, qui ex eo Hippocrene, id est Fons equinus est appellatus. Alias Caballinus. Sed hic apud Pyrenen fontem Corinthium captus est, ut ait Strabo. Hoc equo usus est Bellerophontes, in expeditione contra Chimæram. V. Natal. Com. Mythol. 7. 11. & 9. 4. De imagine ejus in nummis, V. Spanh. de Usu & præst. Num. diss. 5. p. 271. sq.

Translate, pro Cursore. Cic. pro Quint. 80. O hominem fortunatum, qui ejusmodi nuncios, seu potius pegasos habeat!

Pegaso velocior. Hyperbole proverbialis de prævelocibus. Nata ex fabula de equo alato. Usus est Pindarus Olimpion. 9. 35. Erasm.

Pegasus, etiam dicebatur Instrumentum in domibus, super quo tanquam jumento, vestes & similia tenerentur suspensa, a Pegaso poetico traductione nominis excogitata.

PĒGĂSĒUS, a, um. Adj. [Πηγάσειος] ut, Gradus Pegaseus. i. e. Celerrimus. Senec. Troade, 385.

Volatu Pegaseo ferri. Catull. in Camerium, 55. 25.

PEGASEIUS, a, um. aliud Adj. [Πηγασήϊος] Pers. in prol. 14.

Cantare credas Pegaseium melos.

PEGASIS, idos. f. [Πηγασίς] patronym. sem. loco gentilis. Festus, Pegasides, Musæ dictæ sunt, a fonte, quem Pegasus ictu ungulæ fingitur aperuisse: ob quam causam a Græcis appellatæ sunt Hippocrenæ. Ovid. 15. Epist. 27.

At mihi Pegasides blandissima carmina dictant.

Item Pegasides, a fonte, qui Gr. πηγὴ dicitur, Nymphæ, quæ & Naiades. Ovid. 5. Epist. 3.

Pegasis Œnone, Phrygiis celeberrima silvis.

PEGASUS, Nomen viri. Virg. 11. Æn. 670.

Pegasus, Jurisconsultus & urbis præfectus sub Vespasiano. Juven. 4. Sat. 77.

Pegasus attonitæ positus modo villicus Urbi.

Pegasus

Digitized by Google

Pegasus & Pusio Coss. a quibus Pegasianum s. c. nomen habuit, habitum Vespasiani temporibus in exemplum legis Falcidiæ. Nam quod efficit lex Fal. in legatis, eadem in fideicommissis fere s. c. Pegasianum faciebat. V. Justinian. lib. 2. Instit. Civilium. tit. 23. de fideicom. §. 5.

PEGE, es. vel PEGÆ, pl. f. [Πηγαὶ] Fons erat prope montem Arganthonum, in quem Hylas cecidit. Apollonius lib. 1. 1221.

Αὐτὰρ ὅ γε σχεδὸν μετεκίαθεν, ἣν καλέουσι
Πηγὰς ἀγχίγυοι περιναιέται. Hinc apud Propert. emendandus est locus, 1. 20. 33. ubi legitur,

Hic erat Arganthi Phlegræ sub vertice montis. Phlegra enim illis in locis nusquam audita est, ac proinde Pege legendum censet Turnebus, 11. 25. quem sequitur Brœkhus. Significat autem Fontem. De aliis Pegis V. Steph.

PEGMA, ătis. n. [πῆγμα] quod Confixum Latine dicitur, Græcum est, ἀπὸ τοῦ πήγνυμι, quod est Pango & exstruo: est Machina lignea, mobilis, ad varias rerum species conversione rotarum exhibendas, cujus usus præcipuus fuit in scænis. Pegmatis formam Seneca his verbis describit, Epist. 88. His annumeres licet machinatores, qui pegmata per se surgentia excogitant, & tabulata tacita in sublime crescentia, & alias ex inopinato voluptates, aut dehiscentibus quæ cohærebant, aut iis quæ distabant sua sponte coeuntibus, aut his quæ eminebant paulatim in se residentibus. Josephus lib. 7. de Bello Judaico, Maxime autem stupor erat machinarum, quæ portabantur, sive pegmatum fabricatio, pro quorum magnitudine viribus portantium occurrentes, timebant. Multa in tertium nidum, quartumque surgebant, & magnificentia fabricæ cum admiratione delectabat. In illis machinis simulacrum belli repræsentatum fuisse significat, ut alii fugere, alii capi viderentur: & per singula pegmata dux captæ urbis agebatur, ita ut captus fuerat ordinatus. Qui autem in his machinis depugnabant gladiatores, a Suet. Calig. cap. 26. Pegmares vocantur. Festus scribit [ubi?] Pegmata esse aut ære, aut marmore Ornamenta, quæ utplurimum in atriis, quandoque in porticibus aulisque affigunt, majorum, aliorumque fortium virorum gesta certius quam pictura ostendentia. Cic. 4. Att. 8. Nihil venustius quam illa tua pegmata, postquam misisti, libros illustrarunt valde. Pegmata, inquit Paulus Manutius, i. e. Lignei cancelli, in quibus libros tuos soles disponere: quales mihi Dionysius & Menophilus tui faciendos curarunt. Vel, Pegmata, Conglutinationes quibus te uti solitum in libris compaginandis Dionysius & Menophilus ajebant. Martial. lib. 8. 34.

Hac fuerat nuper nebula tibi pegma perunctum. Phædr. 5. 7. 7.
Dum pegma rapitur, concidit casu gravi. conf. ibi Burmann.
V. plura in Lips. de Amphitheatro cap. 22. Jos. Scalig. ad 5. Manilii p. 400. Voss. Lex. Etymol. vel Lex. Pitisc.

PEGMĀRIS, e. Adj. ut, Pegmares gladiatores. i. e. In pegmate exhibiti. Suet. Calig. supra cit. conf. Lips. Saturn. p. 95.

PEOUBA, Promontorium quod alluit Indus flumen maximum, de quo Plin. lib. 5. cap. 28.

P E J

PĒJĔRO, [ἐπιορκέω, ἐπόμνυμι] ăre. ex Perjuro, abjecta r & ū longa in ĕ brevem mutata. Juramentum infringere, & id, quod verbis ac juramento concipitur, non facere. Cic. 3. Off. 188. Non enim falsum jurare, pejerare est: sed quod ex animi tui sententia juraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere perjurium est. Idem pro Rabir. Post. 36. Ubi semel quis pejeraverit, ei credi postea, etiam si per plures deos juret, non oportet. Catull. de Struma, 50. 3.

Per Consulatum pejerat Vatinius.
Pejerare de. Martial. lib. 7. 19.
Nec erubescit pejerare de turdo,
Et ostreorum rapere lividos cirros.

PEJERANS, antis. Partic. apud Lactant.

PEJERĀTUS, a, um. Partic. Hor. 2. Carm. 8. 1.

Ulla si juris tibi pejerati
Pœna, Barine, nocuisset unquam.

PEJERATIO, ōnis. f. Salvian. 4. de Gubern. Dei p. 77. ed. Brem. Hic cum maximi sacramenti sit dejeratio, necesse est maximi sit reatus & pejeratio.

PERJURO, ăre. etiam dicimus, quod Perjurus probat & Perjurium. q. V.

PEJORO, are. & PEJOR, oris. V. MALUS.

PEISO, Noricus lacus, ad Istrum, non procul a desertis Boiorum. Plin. lib. 3. cap. 24.

PĒIUM, [Πήιον] Castellum Tolistobojorum, qui sunt populi Bithyniæ finitimi, & Phrygiæ ejus, quæ Epictetus dicitur. In Peio Dejotarus rex suos thesauros habuisse dicitur. Strabo lib. 12.

P E L

PELA, Insula est in sinu Asiatico, Drimusæ & Sidusæ contermina. Plin. lib. 5. cap. 31.

PĔLĂGUS, i. m. & n. [πέλαγος] Profundum maris significat. Unde etiam pro ipso Mari frequentius sumitur. Valer. Flacc. lib. 1. 169.

—pelagum quantos aperimus in usus. Heins. Pelagus.
Plin. lib. 10. cap. 32. In reliquis partibus est quidem mitius pelagus.
Puto apud Virgil. est,
Quum pelagus tenuere rates. ubi pro ipso Profundo puto, aut certe Altum tenuere. H. St. Virg. 5. Æn. 8.
Ut pelagus tenuere rates, nec jam amplius ulla
Occurrit tellus: cælum undique & undique pontus.
Furor pelagi. Lucan. lib. 2. 199.
Gemitus ingens pelagi. Virg. 3. Æn. 555.
Minæ pelagi. Virg. 6. Æn. 113.
Quies pelagi. Stat. 2. Silv. 2. 26.
Rector pelagi, Neptunus. Ovid. 4. Met. 797.
Sonora pelagi. Lucret. lib. 5. 36. al. Severa. V. infra PELAGE.
Cadens pelagus. Stat. 5. Theb. 708.
Immite pelagus. V. IMMITIS.
Languidum pelagus nigro gurgite. Seneca Herc. fur. 7.
Sonans pelagus. Virg. 1. Æn. 250.
Tempestatibus pelagi actus Virg. 3. Æn. 708.
Committere ratem truci pelago. Hor. 1. Carm. 3. 11.
Decurrere aperto pelago. Virg. 5. Æn. 212.
Deſævit hiems pelago. Virg. 4. Æn. 52.

Dat vela patenti pelago volans. Virg. 2. Georg. 41.
Errare pelago. Virg. 3. Æn. 204.
Eversum pelagus infimo solo. Senec. Agam. 6.
Fervet dubium pelagus. Senec. Med. 10.
Fervet æstu pelagus. Cic. 3. de Orat. 155. Ex poeta.
Premit mare arva pelago. Virg. 1. Æn. 250.
Retundit pelagus Boreas. Lucan. lib. 5. 601.

PELAGE, πέλαγη, nominat. plur. Græcus a πέλαγος, Idem significat quod Maria. Lucret. lib. 5. 36.

—quid denique obesset
Propter Atlantæum litus, pelageque severa,
Quo neque noster adit quisquam, nec Barbarus audet? Al.
Pelagique. Sic lib. 6. 619.
At pelage multa, & late substrata videmus. In Gloss. Gr. Lat.
πέλαγος, Æquor. Pelagus. Singulariter tantum Pelagus declinabitur.

PELAGĬCUS, a, um. Adj. [πελαγικὸς] Quod in alto mari vivit, sive Quod est ex mari. ut Pisces pelagici. Columel. lib. 8. cap. 17. Ceteri autem saxatiles, aut pelagici, satis ex his, sed in recentibus melius pascuntur.

PELAGIUS, a, um. aliud Adj. [πελάγιος] Idem. Varro 3. de R. R. cap. 3. Sic nostra ætas, inquam, luxuria propagavit leporaria, ac piscinas protulit ad mare, & in eas pelagios greges piscium revocavit. conf. Columel. 8. 16. Sic Plin. lib. 3. cap. 6. Ideo pelagia parva & rara sunt. Pelagiæ conchæ altius mersæ, quam ut penetrent radii. scil. Solis. Idem 9. 35. Sunt eæ, quæ Athenæo dicuntur ἰσόδιοι,
Ostrea pelagia. Plin. 32. 6.
Volucres pelagiæ. Petron. cap. 109.

PELAGIA, æ. f. [πελαγία] Piscis qui & Purpura vocitatur: e quo & Succus ejus Pelagium dicitur: sicut Succus buccini dicitur Buccinum. Plin. lib. 9. cap. 37. pr. Purpuræ nomine alio Pelagiæ vocantur.

PELAGIUM, i. n. Genus purpuræ. Plin. 9. 38. Buccinum per se damnatur, quoniam fucum remittit, Pelagio admodum alligatur, &c. de ipso colore.

PĒLĀMIS, Idis. f. [πηλαμὶς] Genus piscis, cui etiam Thynno nomen est. Juven. 7. Sat. 120.

—siccus petasunculus, & vas
Pelamidum. Plin. lib. 9. cap. 15. Thynni mares sub ventre non habent pinnam. Intrant a magno mari Pontum verno tempore gregatim: nec alibi fetificant: cordilis appellatur partus, qui fetas redeuntes in mare Autumno comitatur. Limosæ vero a luto Pelamides incipiunt vocari: & quum annuum excessere tempus, Thynni.

PĔLĂNUS, i. [πέλανος] Placentæ, seu libi genus, quod Jovi offerri solebat. Is sic conficiebatur: farri, id est flori farinæ, guttam, seu lacrimam turis & gummi admiscebant, id excoctum & in placentam redactum Jovi cum obolo offerebant. Pausanias in Arcad. p. 237. Wech.

PELARGICI Nomi, V. PELARGUS.

PELARGUS, i. m. [πελαργὸς] Ciconia. Inde Pelargici nomi, πελαργικοὶ νόμοι, dicti. quasi Ciconiariæ leges, quibus liberi parentes alere jubentur. Id quod in jure quoque cautum est. V. Aristoph. in Avib. Ideo in sceptris regiis antiqui ciconiam sculpere solebant in summo, in infimo autem hippopotamum animal improbissimum: significare volentes justitiæ obnoxiam esse violentiam, cujus justitiæ symbolum est ciconia, quæ parentes senio confectos alere, humerisque gestare in volatu creditur. V. Plura in CICONIA.

PĔLARGIA, [Πελαργία] Regio Græciæ, circa extremam partem Macedoniæ, versus Achaiam, olim Thessalia dicta, inter duo maria, Ægeum & Ionium, platani folio similis, propter angulosos recessus. Auctor Plin. lib. 4. cap. 4. A qua,

PĔLARGI, [Πελαργοί] Populi quasi Pelargi, id est ciconiæ: quoniam errabundi ritu ciconiarum per multas nationes iverunt. Vel Pelasgi, a Pelasgo Jovis filio. V. Plin. lib. 5. cap. 31. Pelasgi, inquit Strabo, lib. 5. populi sunt Græciæ vetustissimi, olim Thessali appellati. Hi, ut idem ex Hesiodo refert, ex Arcadia originem duxerunt. Hos quippe divino e Lycaone natos exstitisse ait, quem Pelasgus procreavit. Æschylus autem in Danaidibus, eorum genus ex Argis Mycenarum exstitisse prodidit. Peloponnesum enim & Pelasgiam vocitatam fuisse testis est Ephorus. Euripides quoque in Archelao, Danaum illum 50. filiarum genitorem, Argos venientem, Inachi urbem habitasse commemorat. Quique antea Pelasgi nominabantur, ut Danai dehinc vocarentur, lege Græcis sanxisse. Plerique & gentes Epiroticas appellavere Pelasgicas. Heroum quoque nominibus posteriores permultos Pelasgos nuncupantes ab illis frequentia gentibus indidere vocabula. Nam & Lesbon appellavere Pelasgiam, & habitantibus Troadem Cilicibus, finitimos Pelasgos nuncupavit Homerus. Argos quoque Pelasgicum Thessalia dicitur, inter eruptiones Penei & Thermopylas, usque ad montanum Pindi tractum. Jovem quoque Dodonæum ipse poeta Iliad. 16. Pelasgicum nominat.

PELASGUS, a, um. Adj. ut. Pubes Pelasga. Virg. 9. Æn. 154.
Classis Pelasga. Ovid. 13. Met. 268.
Gens Pelasga. Ovid. 12. Met. 7.

PELASGIAS, ădis. f. [Πελασγιὰς] patronym. pro gentili, vel adjectivo; ut, Urbes Pelasgiades. Ovid. 9. Epist. 3.

PELASGICUS, a, um. Adj. [Πελασγικὸς] ut Pelasgicus Sinus, *Le golphe de Volo.*

PELASGIA, [Πελασγία] Plin. lib. 4. cap. 5. Regio est Arcadiæ undique a mari remota, quæ initio Drymodis dicebatur. Dicta quoque est Pelasgia Arcadia, ut annotat Hermolaus in Plinii castigationibus, a Pelasgo rege magno & sapiente viro: scilicet quia vitæ cultioris eis auctor fuisset, & victum ex stirpibus herbarum arborumque frondibus, transtulisset ad glandem, maximeque fagineam.

PĒLE, ēs. f. [Πήλη] Insula ad Petram Herculis. Plin. lib. 32. cap. 2. Nec ille in novissimis mire, amaros esse pisces ad Pelen insulam, & ad Clazomenas.

PĔLĔCĪNUS, i. m. [πελεκῖνος] Herba, quæ & Securidaca. Plin. lib 25. cap. 12. Pelecinum in segetibus diximus nasci, fruticosam, foliis ciceris. V. Ruell. lib. 3. cap. 66. & Plin. 18. 17.

PELECYNON, i. n. Horologii species. Vitruv. 9. 9. A forma securis quæ Græcis πέλεκυς. V. Baldi Lex. Vitruv. p. 80.

PELENARIA, Civitas in Troglodytico sinu ex Africæ latere, non procul a Pindis. Plin. lib. 6. cap. 29.

PELETHRONIA, æ. f. Herba, Centaurea major. Apul. de Herb. cap. 34.

PĔLETHRONIUM, [Πελεθρόνιον] Oppidum est Thessaliæ, ubi primum doman-

domandorum equorum repertus est usus. Auctor Servius explicans illum Virgilii locum 3. Georg. 115.

Frena Pelethronii Lapithæ, gyrosque dedere. conf. al. interpp. & Steph.

PELETHRONIUS, a, um. Adj. [Πελεθρόνιος] Pelethronii dicti sunt Lapithæ, a loco qui subjectus est Pelio monti, ab eo quod medicamentorum magna vis ibi nascaturque Græci glossematici πέλεθρα vocant. V. præced. dict.

PĒLEUS, ei. m. dissyllabum, [Πηλεύς] Æaci regis filius, maritus Thetidis & pater Achillis. De quo Ovid. plura 11. Met. 267. & 350. &c.

Æmonius Peleus. Tibull. lib. 1. 5. 45.

Optimus hasta Peleus. Valer. 1. Argon. 143.

PĒLĪDES, æ. m. [Πηλείδης] patronym. Sic a Peleo patre dictus est Achilles. Ovid. 8. Epist. 83.

Pelides utinam vitasset Apollinis arcus.

Fortis Pelides. Virg. 5. Æn. 808. Idem 12. Æn. 350.

PĒLIAS, ădis. f. [Πηλιάς] Patronym. pro Adj. ut, Pelias hasta, Qua Achilles utebatur. Ovid. 3. Epist. 126. [Nisi a Pelio monte q. V.

PĒLĒĬUS, a, um. Adj. [πηλεῖος] Sil. 13. 803.

Jamque Ithacum corde æquantem Peleia facta.

PĔLIAS, æ. m. [Πελίας] Filius Neptuni ex Tyro nympha filia Salmonei regis, frater Nelei, quem ex Thessalia expulit. Valer. 1. Argon. 22.

Æmonium primis Pelias frenabat ab annis.

Atrox Pelias. Valer. 1. Argon. 700.

Superbus Pelias. Valer. 1. Argon. 162.

Laves Peliam Proverbialiter dictum apparet, ubi quis salutem pollicitus, adfert exitium: aut ubi quis prodesse conatus, ingens addit malum. Ductum a notissima Peliæ fabula, quem dum filiæ a Medea persuasæ student ad juventam revocare, lebete ferventi impositum occiderunt. Non intempestiviter etiam dicetur, ubi quis falsa spe ductus inanem sumit operam. V. Ovid. Met. 7. 298. & de Rem. Amor. 48. & Senec. Medea 133. & 666.

Alius, vir Trojanus ab Ulysse vulneratus. V. Virg. 2. Æn. 435.

PĔLĬCĀNUS, i. rectius PELĔCAN, ănis. m. [πελεκάν] Avis Ægyptia, nascitur in solitudinibus, maxime Nili fluminis. Duo sunt pelicanorum genera: unum volatile, alterum aquaticum. Hæ aves tanquam colaphis rostrorum dicuntur occidere parvulos suos, eosdemque in nido occisos a se lugere per triduum. Postremo dicunt matrem seipsam graviter vulnerare, & sanguinem suum super filios fundere, quo illi superfusi reviviscunt. Hieronymus in illud Psalmi centesimi, Similis factus sum Pelicano solitudinis: Pelicanorum, inquit, duo genera dicuntur esse. Unum in aquis est, & esca ejus pisces sunt: & unum in solitudine, & esca ejus venenata animalia, hoc est serpentes, & crocodili, & lacertæ. Dicuntur autem illa volatilia Latine Onocrotali. Idem ad Præsidium de cereo paschali: Pelicani quum a serpente filios occisos, mortuos inveniunt, lugent: & se, & sua latera percutiunt: & sanguine excusso ad corpora mortuorum sic reviviscunt. V. Fabrum in Psalmos, & Arist. de animalibus, in dictione Pelecanes & Platea.

Pelicanum, item appellant Chirurgi, Organum quo dentes extrahuntur. Gesner. Quasi quod Pelecanis collo inflexo simile esset.

PELIDES, V. PELEUS.

PĒLIGNI, [Πελιγνοὶ] Populi Italiæ, Marsis finitimi, quorum metropolis erat Sulmo. Pelignorum enim est urbs, ea qua Ovidius duxit originem, sicut ipse testatur 3. Amor. 15. 8.

Pelignæ gentis gloria dicar ego. Perottus Pelignum, oppidum est Sabinorum Marsis vicinum, in cujus agro pessima oriuntur vina. Martial. lib. 13. 121.

Massica Peligni mittunt turbata coloni, &c. Peligni ex Illyrico profecti sunt ductu Volsinii regis, cui cognomen Lucullo fuit, & partem Italiæ occuparunt. Ei duo nepotes fuerunt, Pacinus, a quo Pacinates & Pelicus, a quo Peligni. Hæc ex Paulo.

Acer Pelignus. Nomin. sing. Sil. lib. 8. 510.

Aquosi Peligni. Ovid. 2. Amor. 1. 1.

Salubres. Ovid. 2. Amor. 16. 37.

PELIGNUS, a, um. Adj. [Πελιγνός] ut, Præla Peligna. Martial. lib. 1. 110.

Arva pererrantur Peligna liquentibus undis. Ovid. 2. Amor. 16. 5.

Frigora Peligna. Hor. 3. Carm. 19. 7.

Rus Pelignum. Ovid. 2. Amor. 16. 1.

PĒLION, i. n. [Πήλιον] Mons Thessaliæ versus Orientem Solem, ut scribit Herodotus lib. 7. Hujus meminit Lucan. lib. 6. 336. & Ovid. 5. Fast. 381.

Pelion Æmoniæ mons est obversus in Austros,
Summa virent pino: cetera quercus habet.

Altus Pelion. Virg. 3. Georg. 94.

Ingens Pelion. Stat. 1. Achil. 158.

PELIUS, a, um. Adj. [Πηλιωτικός] Cic. pro Cœl. 18.

Utinam ne in nemore Pelio, &c. ex Ennii Medea. V. Manut.

PĒLĬĂCUS, a, um. aliud Adj. [Πηλιακός] ut, Apex Peliacus. Ovid. 1. Fast. 308.

Cuspis Peliaca, Hasta Achillis, quæ ex monte Pelio excisa fuit. Ovid. 12. Met. 74. V. seq. dict.

Juga Peliaca. Stat. 1. Achil. 321.

Vertex Peliacus. Ovid. 2. Amor. 11. 2.

Umbræ Peliacæ. Valer. 1. Argon. 95. Umbræ, propter silvam. al. Undæ.

PELIAS, adis. f. patronym. [Πηλιάς] Ovid. 12. Epist. 8.

Phryxeam peteret Pelias arbor ovem. Pelias arbor. i. e. Argo navis, cujus lignum in Pelio monte natum, & in Magnetide regione, proxima Thessaliæ, fabricatum. [Sic forte & Pelias hasta. V. in PELEUS. conf. Steph.

PELLA, [Πέλλα] Civitas est regia Macedoniæ, cujus situm accurate describit Liv. lib. 44. extr. Fuit in litore maris Ægei, ut ostendit Herodotus lib. 7. Eam Pomponius Mela 2. 3. scribit illustratam maxime alumnis Philippo & Alexandro ejus filio. Nam in ea Alexander natus dicitur, unde & Pellæus juvenis dictus est. Juven. 10. Sat. 168.

Unus Pellæo juveni non sufficit orbis. Lucan. lib. 10. 20.

Illic Pellææ proles vesana Philippi.

Fuit Pella, civitas exigua, ut idem poeta docet lib. 10. 52.

Exiguæ secura fuit provincia Pellæ. Pella nomen retinet, ut scribit Olivarius in Melam.

Pella, Colonia. Plin. lib. 4. cap. 10.

PELLÆUS, a, um. Adj. [Πελλαῖος] ut, Diadema Pellæum. Lucan. lib. 5. 60.

Pellæi gens fortunata Canopi. Virg. 4. Georg. 287.

Gula Pellæa, apud Martialem, pro Deliciis Macedonicis lib. 13. 85. V. & PELLA supra.

PELLACIA, V. PELLICIO.

PELLACONTAS, Fluvius in Medis ad oram Arabiæ, quod Buram oppidum præterfluit. Plin. lib. 6. cap. 26.

PELLÆUS, Pagus est intimi sinus Persici, cui hoc nomen a sua patria dedisse Alexandrum magnum Plinius lib. 6. cap. 27. commemorat.

PELLAON, ŏnis, m. Adriatici seu Veneti sinus oppidum. Plin. lib. 3. cap. 19. Istriæ annumerat Palsicium & Pellaonem.

PELLAX, V. PELLICIO.

PELLĒNĒ, ēs. f. [Πελλήνη] Oppidum, teste Strab. lib. 8. Achaiæ, quod a mari LX stadia distat: a quo Pellenei, populi.

Pellene, vicus Straboni: a quo Pellenicæ, chlænæ vestes, ad agonas victoribus præmia proponebantur.

Pellenæa vestis. Proverbium usurpari solitum ubi priscum cultum notamus. In ea enim civitate diversæ vestimentorum formæ fieri consueverunt, attestante Suida. Et Julius Pollux lib. 7. c. 67. prodidit lænas Pellenicas olim nobiles fuisse, adeo ut in Junonis ludis ac certaminibus victori lacerna Pellenica præmii vice daretur. Lepidius erit si per ironiam adhibeatur, veluti si cui pro laboriosis ac diutinis officiis vile munusculum missum sit, dicamus Pellenicam vestem contigisse. Erasmus.

PELLEX, icis. f. [παλλακή, παλλακίς] Paulus l. 144 D. de Verborum & rerum signific. Pellicem, inquit, Masurius scribit libro Memorialium, apud antiquos eam habitam, quæ quum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flavius in lib. de Jure Papiriano scribit, Pellicem nunc vulgo vocari, quæ cum eo cui uxor sit, corpus misceat: quosdam eam, quæ uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam Græci παλλακὴν vocant. Horum utrumque (inquit Valla) vera sensisse, & dixisse arbitror. Sed tamen pro suscepti operis officio, admonere debeo, Pellicem apud oratores & poetas, eam demum haberi, quæ cum eo cui uxor est, corpus miscet. Ideoque Juno semper persequitur pellices, quæ sibi uxori Jovem præriperent. Unde Plin. lib. 35. cap. 10. verbo Græco maluit uti (quum de Alexandro loqueretur, quem constat eo tempore cælibem fuisse, quum Apellem scorto donavit) quam veteri (si verbum est) Latino: pallace potius, quam pellice. Quo fit ut Curtium, ubi de eodem Alexandro, & aliis loqueretur, ceterosque scriptores opiner pallacen potius, quam pellicem, pro concubina cælibis hominis dixisse. Suet. de Vespasiano loquens, cap. 21. Pallacarum dixit, non Pellicum. Sin aliter invenitur, librariorum vitio dandum est. Cujus rei hoc argumentum est, quod non recte quis dicitur habere pellicem, sed uxor. Et est nomen relativum ad alterius uxorem, cujus cum viro rem habet, non autem ad masculum: nec recte dicturos fuisse reor oratores alios qui pallacen dixerunt, si pellicem dixissent, ut patet. Hactenus Valla lib. 6. Cic. in Orat. 108. Ab hac indole jam illa matura, Uxor generi, noverca filii, filiæ pellex. Verba hæc leguntur pro Cluentio, 199.

Pellex, ut nonnullis placet, a Pellicio deducitur, quod est Blandiendo decipio: quia blandiendo virum ab uxore seducit. Gellius a Græco derivari vult; ait enim lib. 4. cap. 3. Pellex autem quasi πάλλαξ, id est quasi παλλακίς, ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Græco flexum est. V. Freinshem. Indic. Curt. & Voss. Etymol.

Pellices (inquit Festus lib. 14.) nunc quidem appellantur alienis succumbentes, non solum feminæ, sed etiam mares. Antiqui eam proprie pellicem nominabant, quæ uxorem habenti nubebat: cui generi mulierum etiam pœna constituta est a Numa Pompilio hac lege, Pellex aram Junonis ne tangito. Si tanget, Junoni crinibus demissis agnum feminam cædito. Ovid. 9. Epist. 132.

Nomina deposito pellicis, uxor erit.

Matris pellex filia. Sallust. in Cic. 2.

Natus de pellice. Ovid. 4. Met. 422.

Cubiculorum omnium pellex de mare. Cic. in Salust. 21. Sed tu omnium mensarum assecla, omnium cubiculorum in ætate pellex, & idem postea adulter, omnis ordinis turpitudo, &c.

Horrida pellex. Juvenal. 2. Sat. 57.

Horrida quale facit residens in codice pellex. i. e. Inculta. Hor. 3. Carm. 27. 65. —dominæque tradi
Barbaræ pellex.

PELLICĀTUS, ûs. m. Actus quem pellex exercet. Cic. 2. Off. 25. Ab ea enim est ipse, propter pellicatus suspicionem interfectus. Idem pro Cluent. 13. Sed nefarium matris, pellicatum ferre non posset.

Ni filia pellicatum matris prodidisset. Justin. 7. 4. 8.

PELLĬCEO, ui, [ὑπάγω] ēre. via legitur: tamen apud Columellam pro Blanditiis impetrare positum videtur, nisi locus corruptus est, quum ait in præf. lib. 12. de Villica loquens, Sed domi sedentes confectus vestes fastidio habeant, perversasque cupidine pretiosiores alias a viris pelliceant, &c. [Pelliciant codd. emendati.

PELLICIO, exi, ectum, [ὑπάγω, ἀπατάω, ὑποσύρομαι. ἐφέλκομαι] ĕre. Blandiendo decipere, inducere, adducere. Ter. Phorm. 1. 2. 18. In senem per epistolam pellexit.

Pellicio, pro Perlicio, ex Per & Lacio componitur, mutatis u in i, & a in i. Festus; Lacit, Decipit, inducit. Lax, lacis vero, Fraus est. V. PERLICIO.

In fraudem pellicere. Lucret. lib. 5. 1003.

Mulierem imbecilli consilii ad sese pellicere. Cic. pro Flacco 72.

Majorem partem sententiarum sale tuo, & lepore, & politissimis facetiis pellexisti. Cic. 1. de Orat. 243.

Pellicere, per translationem de rebus inanimis. Lucret. lib. 6. 999.

—& omnis
Causa patefiet, quæ ferri pelliciat vim. De magnete lapide.

Pellicere item dicuntur veneficæ, cum aliquid excantationibus suis aliunde ad se trahunt. Lex XII Tab. apud Serv. ad Virg. 8. Ecl. 99. Neve alienam segetem pellexeris. Plin. lib. 18. cap. 6. Ceu fruges alienas pellicere veneficiis.

PELLAX, ācis. com. [ἐπαγωγός] Qui per blanditias decipit, ut Servius exponit illud Virg. 2. Æn. 90. —invidia postquam pellacis Ulyssi
(Haud ignota loquor) superis concessit ab oris.

PELLĀCIA, æ. f. [ἐπαγωγή] Fallacia. Lucret. lib. 2. 559.

Subdola quum ridet placidi pellacia Ponti. Virg. 4. Georg. 443.

Verum ubi nulla fugam reperit pellacia. De Proteo. Al. Fallacia.

Item Incontinentia, concubinatus. Arnob. 4. p. 147. Per omnes libidinum

Digitized by Google

dinum formas incestarum cupiditatum circumegisse pellaciam. Idem 5. p. 171. Jovialis monumenta pellaciæ.

Pellicātor, ōris. m. [ὑπαγωγός] inquit Paulus, Qui ad fraudem pellicit. [Forte Pellector, vel Pelliculator. Festus reliquerat.

Pelliculatio, ōnis. f. Pelliculationem Cato a pelliciendo dixit. Paulus & Fest. V. In pellis.

Pellion, i. n. Herbæ genus. alias Victoriola vel Daphnitis. Apul. de Herb. cap. 58.

Pellis, is. f. [δέρμα, δέῤῥις, δορὰ, ῥινὸς] dicitur quum est a carne separata, quæ Cutis antea dicebatur. Juven. 10. Sat. 192. de Senio loquens,

— deformem pro cute pellem. Cic. 1. de Nat. Deor. 83.

Quam tu nunquam, ne in somnis quidem, vides nisi cum pelle caprina, cum hasta, cum scutulo.

Ex δέῤῥις factum fuit Dellis, mutando ῤῥ in ll, deinde Pellis. H. St.

Asperæ pelles. Horat. 2. Carm. 20. 9.

Atræ pellis duritia. Ovid. 3. Met. 64.

Decora pelle speciosus, turpis introrsum. Hor. 1. Epist. 16. 45.

Frigida pellis. Lucret. lib. 6. 1192.

Fulva leonis. Virg. 8. Æn. 552.

Lanatæ. V. lana.

Lutea. Pers. 3. Sat. 95.

Ovina. V. Ovinus, in ovis.

Pastoria, Qua vestiuntur pastores. Ovid. 2. Met. 680.

Rigidæ. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 343.

Villosæ. Ovid. 12. Met. 319.

Amicta lurida pelle ossa. Hor. Epod. 17. 22.

Aret, & ad tactum tractanti dura resistit Pellis. Virg. 3. Georg. 501.

Comans pellis sidereis villis. Valer. 8. Argon. 123.

Erepta juvenco pellis operit humeros. Virg. 11. Æn. 679.

Incinctæ pictis pellibus. Virg. 4. Georg. 342.

Incubuit stratis pellibus. Virg. 7. Æn. 88.

Insternor pelle leonis. Virg. 2. Æn. 722.

Ponunt pellem senectæ dracones. Ovid. 7. Met. 237.

Tunsa per integram solvuntur viscera pellem. Virg. 4. Georg. 302.

Uti pellibus & spoliis ferarum vestire corpus. Lucret. lib. 5. 952.

Detrahere pellem alicui, metaphoricôs dictum est, pro Detegere animum alicujus. Hor. 2. Serm. 1. 64. [Hic videtur per Pellem προσωπεῖον, i. e. personam, seu oscillum intelligere, aut ad Apologum aliquem alludere, sicut est Asini leonina in pelle superbientis.

Quiescere in propria pelle, est Contentum esse sua sorte, nec aliorum fortunis aut opibus inhiare. Hor. 1. Serm. 6. 22. conf. pellicula.

Rodere pellem caninam, Proverbiali metaphora dixisse videtur Martialis, pro eo quod est, Hominem maledicum & improbum conviciis insectari. Sic enim scribit in Obtrectatorem quendam 5. 61.

Non deerunt tamen, hac in urbe forsan,
Unus, vel duo, tresve, quatuorve,
Pellem rodere qui velint caninam.

Sub pellibus, i. e. In castris stativis hiemalibus. Cic. 4. Acad. 4. Ut non multum Imperatori sub pellibus otii relinquatur. Pelles hic Tabernacula vocat militaria hibernaculorum. Liv. 37. 39. pr. Instare hiemem, aut sub pellibus habendos milites fore, aut si concedere in hiberna vellent, differendum esse in æstatem bellum. Idem 5. 2. Sub pellibus agere. Tacit. 13. Ann. 35. 4. Retentus omnis exercitus sub pellibus, quamvis hieme sæva. Sic, Sub pellibus scribere, est In castris studere. Ammian. 25. 5. de Juliano.

Vide in Pellex, quæ sub Pellibus. Usui forte in Supellex. H. St. V. supellex.

Pellis, pro Mantica & involucro vestis supellectilis aliorumque utensilium & sarcinarum. Pers. 5. Sat. 140.

Jam pueris pellem succinctus & œnophorum aptas. Id intelligi potest e Petronio viri clarissimi Memmii, in quo ita cap. 102. scribitur, Ego vos in duas jam pelles conjiciam, vinctosque loris inter vestimenta pro sarcinis habebo. Turneb. 13. 3.

Pelles, Mantica, seu Pera viatoria. Vulgus *Valisiam* appellat, quod ex pellibus conficiatur. Paulus in l. 5. D. De tapetis, 2. De Supellect. leg. Sicut pelles, quibus involvuntur vestimenta.

Pellis pro Calceo. Ovid. 1. de Arte Am. 516.

Nec vagus in laxa pes tibi pelle natet.

Producere pelles dentibus, Sutorum est. Martial. 9. 74.

Pellicŭla, æ. f. dimin. [δερμάτιον] Cic. pro Muren. 75. Atque ille homo eruditissimus ac Stoicus stravit pelliculis hœdinis lectulos Punicanos. Et Plin. lib. 29. cap. 6. Pellicula canina.

Continere se in sua pellicula. Martial. lib. 3. 16. h. e. Intra suam sortem se continere, ut Quiescere in propria pelle supra.

Veterem pelliculam retines. Pers. 5. Sat. 116. h. e. Pristinos mores.

Curare pelliculam. Hor. 2. Serm. 5. 38. h. e. Corpus molliter tractare. Proverbii vice usurpari potest in eos, qui voluptati student magis quam famæ, unum hoc curantes, ut cutis summa niteat, eaque gratia lautioribus epulis, unguentis, balneis, & id genus deliciis utuntur. Erasm.

Pelliceus, a, um. Adj. [δερμάτινος] Quod est ex pelle. Stragulum pelliceum. Paulus in l. Quum & tunicam. D. De auro, argento, &c. Pandectæ Florentinæ & Haloander legunt Pellicium, per tertiam vocalem. In neutro plur. dicebant Pellicea absolute. V. Hier. Mag. Miscell. 3. 7. Voss. de Hist. Gr. p. 394. & Bernegg. ad Justin. 2. 2.

Pellitus, a, um. aliud Adj. [διφθερίας] Qui pelles habet, vel Pellibus tectus est. Propert. lib. 4. 1. 12.

Pellitos habuit, rustica corda, patres. Conf. Pastoria pellis supra.

Oves pellitæ. Hor. 2. Carm. 6. 10. h. e. Pellibus tectæ ad lanam conservandam. V. Varr. R. R. 2. 2. Et Columel. lib. 7. cap. 4.

Getæ pelliti. Ovid. 4. de Pont. 10. 2. h. e. Pellibus tecti ad arcendum frigus.

Juventus pellita. Claud. 4. Conf. Hon. 466.

Pelleātus, a, um. Adj. Idem Paulin. ad Nicet. 528.

Divitis multo bove pelleatus Accola ripæ.

Pellicŭlo, [δερματίζω] āre. Superligatis pelliculis obturare. Columel. lib. 12. cap. 39. In alia vasa deliquare. & confestim opercula gypsare, & pelliculare. Adde cap. 46. & 56. Gloss. Lat. Gr. Pelliculare, Διφθεροῦσθαι.

Pelliculatio, ōnis. f. Cato apud Festum & Paulum, a Pelliciendo. Forte rectius a Pelliculando.

Pellio, ōnis. m. Qui vestes pelliceas, & ex pellibus alia opera facit. Plaut. Men. 2. 3. 63.

Quasi supellex pellionis, palus palo proximus est. Turnebus nomen proprium putat. conf. Bacch. 2. 2. 37. Aurel. Arcad. in l. ult. D. de jur. immunitat. pelliones vocat, a pellibus conficiendis, sub quibus milites hiemabant. Firmic. lib. 3. cap. 13. sub finem, Pelliones, coriorum confectores. conf. Voss. Etym. & Lex. Pitisc.

Pellāria, æ. f. Varr. 7. L.L. 30. Ἀναλογικῶς si essent vocabula, ubi pellicea veneunt, Pellaria, non Pellesuina, diceretur.

Pellarius, i. m. Idem qui Pellio. Firmicus lib. 4. cap. 7. Faciet pellarios, coriarios, caligarios.

Pellionarius, i. m. Mercator pellium. Spon. Misc. p. 65. PROCVRATOR COLL. PELLIONARIOR. conf. Reines. Inscript. class. 10. n. 8.

Pellesuīna, æ. f. Officina pellionis. V. pellaria.

Pello, pĕpŭli, pulsum, [ὠθέω, ἐλαύνω, κρούω] ĕre. Percutere, ferire, trudere. Liv. 2. 6. extr. Tarquiniensis, novus hostis, non stetit solum, sed etiam ab sua parte Romanum pepulit.

Pulserat Præteritum pro Pepulerat sibi indulsit Ammianus, 30. 5. extr.

Fugari & pelli. Cic. pro Cæcin. 31. Quid ais? is qui armis perterritus, fugatus, pulsus est, non videtur esse ejectus?

Pellere aliquem. Ter. Eun. 5. 9. 50.

Inimicos pellere tectis. Ovid. 1. Epist. 109.

Percutere. ut, Tune has pepulisti fores? Ter. Adelph. 4. 5. 8.

Pellere a. Ter. Eun. 2. 1. 9.

Istum æmulum, quoad poteris, ab ea pellito.

Pellere de. Cic. 4. Acad. 141. Verum illud certum, comprehensum, perceptum, ratum, firmum, fixum fuisse vis: deque eo nulla ratione, neque pelli, neque moveri potes.

Pellere e foro lapidibus. Cic. in Pison. 30. Quum Equites Romani relegarentur, viri boni lapidibus e foro pellerentur.

Pellere ex regione. Plin. lib. 10. cap. 43.

Pellere in exsilium. Cic. 2. de Orat. 56. Hos libros tum scripsisse dicitur, quum a Rep. remotus, atque, id quod optimo cuique Athenis accidere solitum est, in exsilium pulsus esset.

Domo pellere aliquem. Cic. pro Domo, 312. conf. Regno.

Foras pelli. Ter. Eun. 5. 9. 81.

Ostiatim pellere. V. Ostiatim, in ostium.

Pelli, pro Exagitari & affligi. Cic. 4. Fam. 13. Quanquam enim nulla me ipsum privatim pepulit insignis injuria.

Pelli patria, Pelli civitate, agro, &c. Cic. 16. Att. 1. Item lib. 8. 11. Et in Parad. 4.

Pelli regno, aut sedibus. Cic. 2. Off. 78.

Regnoque domoque pellimur. Ovid. 14. Epist. 112.

Movere & pellere. Cic. 2. de Fin. 32. Neque hæc movere potest appetitum animi, nec ullum habet ictum quo pellat animi statum hic non dolendi.

Aciem pellere, atque in fugam convertere. Cæs. 1. Bell. Gall. 52.

Amores lascivos canities pellens. Hor. 2. Carm. 11. 7.

Animum pellere. Liv. 30. 14. Non mediocri cura Scipionis animum pepulit. Sic, Pellere animum & mentem. Cic. 4. Acad. 66.

Animos hominum auresque pellere. Cic. in Orat. 177. Quod quum animos hominum auresque pepulisset, ut intelligi posset, id quod casus effudisset, &c.

Animum pellit species utilitatis. Cic. 3. Off. 41.

Appetitionem pellunt. Cic. 4. Acad. 30. Sed id disputari poterat subtiliter, &c. quemadmodum prima visa nos pellerent, deinde appetitio ab his pulsa sequeretur, tum ut sensus ad res percipiendas intenderemus.

Crimina pellere ab aliquo. Ovid. 3. de Arte Am. 379.

Curas pellere vino. Hor. 1. Carm. 7. 31.

Famem glande pellere. Ovid. 14. Met. 216.

Frigus pellere. Plin. lib. 20. cap. 3.

Humum pellere pedibus. Catul. in Epithal. Mall. 59. 14.

Initium sermonis pellere, Commovere longum sermonem. Cic. de Clar. Orat. 3. Longi sermonis initium pepulisti, inquam, Attice, remque commovisti nova disputatione dignam, quam in aliud tempus differamus.

Lyram nec pudeat pepulisse. Lucan. ad Pison. 157. conf. pulsare.

Mæstitiam ex animis pellere. Cic. 1. de Fin. 43.

Metum pellere. Cic. 4. de Fin. 11. Ut pellatur mortis & religionis metus. Sic, Pellere timorem animo, apud Plautum, quod Virgilius Mittere dixit.

Moram. Ovid. 2. Met. 838.

Morbos arte Phœbea. Ovid. 3. Fast. 827.

Pericula. Horat. 2. Epist. 1. 136.

Sitim. Horat. 2. Carm. 2. 14.

Somnos segnes. Columel. lib. 10. 69. Sil. lib. 7. 300.

Ut pepulere levem intrantis vestigia somnum.

Timores. Virg. 5. Æn. 812.

Umbras noctis pepulit Sol, Catul. de Berecynth. 61. 41.

Pulsus, a, um. Partic. [ἐξελαθείς, ἐκκρουσθείς] ut, Patria pulsus Aristides. Ovid. 1. de Pont. 3. 71. Sic Nepos 16. 1. 4. Pulsus patria caret.

Regnis pulsi. Virg. 7. Æn. 217.

Solio pulsus ob invidiam. Virg. 10. Æn. 852.

Vi pulsus iniqua. Valer. 3. Argon. 439.

Vulneribus pulsus. Virg. 11. Æn. 56.

Reficere pulsos in prælia. Virg. 11. Æn. 731.

Amor pulsus. Virg. 4. Georg. 325.

Arbor pulsa ventis. Lucret. lib. 5. 1095.

Dolor pulsus corde. Virg. 6. Æn. 382.

Fides pulsa auro. Propert. lib. 3. 13. 51.

Lyra pulsa manu. Ovid. 10. Met. 205.

Macies pulsa fugit. Ovid. 7. Met. 290.

Natura sensu pulsa sentit. Cic. 1. de Nat. Deor. 26.

Nervi in fidibus pulsi. Cic. 3. de Orat. 214.

Pudor pulsus. Ovid. 6. Met. 375.

Taurus pulsus armentis. Lucan. lib. 2. 601.

Tympana pulsa manu. Ovid. 1. de Arte Am. 538.

Pulsim, Adv. Nigid. apud Non. 2. 281.

Pulsio, ōnis. f. Arnob. 4. p. 129. Partis unius in pulsione formatum est.

Pulsus, ūs. m. [ὠθισμός, κτύπος] Martial. lib. 7. 6.

Et ungularum pulsibus calens Ister.

Pedum pulsu tremit tellus. Virg. 12. Æn. 334.
Remorum impetus pulsusque. Cic. 1. de Orat. 153.
Creber pulsus. Virg. 12. Æn. 333.
Sacer æris. Valer. 4. Argon. 141.
Strepit machina pulsu. Stat. 1. Silv. 2. 63.
Ea se sua sponte moveri, & Pulsu alieno agitari, contraria. Cic. 2. de Nat. Deor. 115.
Inanimum est omne, quod pulsu agitatur externo. Cic. 1. Tusc. 54.
Externus & adventitius pulsus animos dormientium commovet. Cic. 2. de Divin. 126.
Imaginum pulsus. Cic. 2. de Divin. 197. Nulla species cogitari potest, nisi pulsu imaginum.
Pulsus venarum. Plin. lib. 2. cap. 97. Plin. lib. 11. cap. 37. Arteriarum pulsus, in cacumine maxime membrorum evidens, index fere morborum, in modulos certos, legesque metricas, per ætates, stabilis aut citatus, aut tardus, descriptus ab Herophilo. Ibidem Ictum, alibique idem Plinius Percussum appellat.
Venarum pulsum attingere. Tacit. 6. Ann. 50.
Est & Astronomorum vocabulum: nam quod ὠθισμὸς Græcis, id Pulsus Latinis appellatur. V. Grotium ad Arat. Avieni. 691.

PULSUŌSUS, a, um. Pulsibus plenus. Cæl. Aurel. Tard. 3. 10. Pulsuosus dolor. Idem Acut. 2. 14.

PELLŌNIA, Dea quæ pellendis hostibus præerat. V. Arnob. 4. Augustin. Civ. Dei, 4. 21. Rosin. Ant. Rom. 21. 19. & alios complures in Lex. Pitisc. al. Pelonia.

PULSO, [παίω, κρούω, τύπτω, ἐλαύνω, κρουάτω] āre. frequent. Gravi & vehementi ictu cædere & protrudere. Cic. 7. Verr. 142. Sex lictores circumsistunt valentissimi, & ad pulsandos, verberandosque homines exercitatissimi.
Ictu crebro pulsarier. Lucret. lib. 4. 932.
Saxis pulsatur & hastis. Valer. 6. Argon. 685.
Murus pulsatur ab hoste. Ovid. 3. de Pont. 1. 25.
Ligones pulsarunt arva. Ovid. 3. Amor. 10. 31.
Caput vento pulsatus & imbri. Virg. 4. Æn. 249.
Pulsare ostium, fores, villam. Plaut. Amph. 1. 1. 295.
Limina pulsantur virga. Stat. 1. Silv. 2. 48.
Postes pulsare. Ovid. 2. Met. 767.
Ostiatim pulsare, Translate. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Pulsare lyram, vel citharam pectine: pro Canere vel ludere, aut (quod ait Virgilius) Cithara personare. Virg. 1. Æn. 745. & 6. 647. conf. PELLO.
Ululatus pulsat aures. Claud. de Bell. Get. 625.
Pulsari & Agitari. Cic. 1. de Nat. Deor. 115. Nec tamen video quomodo non vereatur iste deus beatus ne intereat, quum sine ulla intermissione pulsetur agiteturque atomorum incursione sempiterna.
Pulsare, Verberare. Tacit. 4. Hist. 45. 1. Manlius Patruitus, ordinis Senatorii, pulsatum se in Colonia Seniensi querebatur. Cic. pro Cœl. 19. Ajebant enim fore testem Senatorem, qui se Pontificiis comitiis pulsatum a Cœlio diceret. conf. pr. hujus dict.
Pulsare divos, Lædere, violare. Virg. 12. Æn. 286.
Pulsatos referens infecto fœdere divos. h. e. Violatos, læsos, fractis fœderibus. Servius.
Pulsare, ad animum refertur. Plaut. Epid. 4. 1. 3. Meumque pectus pulsant.
Crimine falso pulsari. Claud. de Bell. Gildon. 170. Symmach. 3. Epist. 69. Cum tua quoque fama pulsata sit. conf. Stat. 3. Silv. 5. 79. V. Christ. Coler. Parerg. cap. 36.
Visione externa & adventitia pulsari animos. Cic. 2. de Divin. 120.
Vecordia te pulsat, Agitat. Ovid. 12. Met. 228.
Pulsari, etiam ad Jus sive judicium refertur. Ulpian. in l. De ætate. §. Qui interrogatus. D. de interrog. act. Qui interrogatus responderit: sic tenetur quasi ex contractu ejus obligatus, pro quo pulsabatur: dum ab adversario interrogetur.

PULSANS, antis. Partic. [παίων] ut, Cymbala pulsans. Juven. 9. Sat. 62.
Pavor pulsans corda. Virg. 3. Georg. 106. Idem 4. Georg. 313. & 5. Æn. 138.

PULSĀTUS, a, um. aliud Partic. [κεκρουσμένος] Plin. lib. 12. cap. 9. Pulsatæ fluctibus arbores.
Æquor pulsatum remige. Ovid. 3. de Pont. 1. 1.
Campus pulsatus assiduis equis. Ovid. 6. Met. 219.
Janua pulsata sepulcri. Ovid. 3. Trist. 2. 23.
Saxa pulsata. Virg. 3. Æn. 535. V. plura in PULSO.

PULSANDUS, a, um. Partic. [κρουστέος] ut, Tellus pulsanda pede libero. Horat. 1. Carm. 37. 2.
Area pulsanda equis. Ovid. 3. Amor. 15. 18.

PULSĀTIO, ōnis. f. [κροῦσις] Liv. 31. 39. Ea, major cum sonitu, quam vulnere ullo, pulsatio scutorum parumper succedentes Romanos tenuit. conf. Cic. pro Cœl. 20.

PULSĀTOR, ōris. m. [κρουστής] ut, Citharæ pulsator Apollo. Valer. 5. Argon. 693. Augustin. Confess. 10. 31.

PULSĀBŬLUM, i. n. Pecten quo fides pulsantur. Apul. Florid. 2. p. 351. Elmenh. Dextera, psallentis gestu suo, pulsabulum citharæ admovet, ceu parata percutere. Mendose in Indice Pulpamentum.

PULSITO, apud Pontanum. H. St.

PULTO, [κρουστιάω] āre. e supino Pultum, quo antiqui utebantur, teste Quintil. lib. 1. cap. 4. p. 43. Burm.
Pultare ostium. Ter. Heaut. 3. 1. 1. Idem Adelph. 4. 4. 24.
Perii, horresco semper, ubi pultare hasce occipio fores.
Pultare pectus digitis. Plaut. Mil. 2. 2. 47.

PULTĀTIO, ōnis. f. Plaut. Truc. 2. 2. 3.
Quid tibi ad hasce accessio est ædes prope, aut pultatio est?

PELLOS, sive PELLUS, i. [πελλός] Earum avium genus quæ a Latinis Ardeæ, sive Ardeolæ dicuntur. Dictæ a πέλας, adverbio, quod significat Prope, quoniam non tam in sublime attolluntur, quam solent aliæ species. V. Plin. lib. 10. cap. 40. [Dicitur a colore nigro, seu cinereo, qui Gr. πελλός.

PELLŪCEO, xi, [διαφαίνω] ēre. pro Perluceo, q. V. Per medium lucere. Quintil. 7. 10. extr. Sed ut inter se vincti, atque ita cohærentes, ne commissura pelluceat. Celsus 2. 10. Sive autem primo, sive secundo die, sanguis, qui crassus & niger initio fuerat, & rubere & pellucere cœpit, &c. conf. ibid. paulo supra.

De Orthographia V. Broeckh. ad Tibul. 3. 4. 71.
Pellucens oratio, Translate. Cic. de Clar. Orat. 273. Ita reconditas exquisitasque sententias mollis & pellucens vestiebat oratio.

PELLUCIDITAS, PELLUCIDULUS, PELLUCIDUS, V. PERLUCIDUS.

PELLUO, ui, ūtum, [ἀποκλύζω] ĕre. Perfecte lavare. V. PERLUO.

PELLUVIUM, i. n. [ποδόνιπτρον] Vas in quo lavantur pedes: a pedum lotione dictum, vel, ut docet Festus in Malluviæ. Aliis Pelvis.

PELLUVIA, æ. f. [ποδονιπτὴς] Pelluviæ, Quibus pedes sunt loti. Idem.

PĔLŎPĒA, æ. f. [Πελόπεια] Thyestis filia, quæ a patre gravida facta, insigni forma Infantulum peperit, quem recens natum, ne turpitudo sua palam fieret, feris devorandum in silvis reliquit. Evenit tamen, diis ita volentibus, ut pastor quidam illac iter faciens in puerum incideret, qui misericordia motus, domum suam illum detulit, lacteque caprino educavit. Unde & Ægisthus appellatus est: de quo vide suo loco. Ovid. de Rem. Amor. 161. V. & Senecam in Thyeste.
Pelopea, Tragœdia. Juvenal. 7. Sat. 92. V. Pelopeius in PELOPS.

PELOPĪA, [Πελόπεια] quondam Thyatira dicta est. Testes Plin. lib. 5. cap. 29. & Steph. V. THYATIRA.

PĔLŎPIDAS, æ. m. [Πελοπίδας] Thebanus civis fuit rei militaris gloria clarissimus, arctissimoque amicitiæ fœdere cum Epaminonda conjunctus. Vitam ejus vide apud Plutarchum & Cornelium Nepotem.

PELOPONNĒSUS, i. f. [Πελοπόννησος] Regio Achaiæ, a Pelope Hippodamiæ viro dicta, quasi Pelopis insula, quoniam pæne insula est. Qui superato OEnomao Hippodamiæ patre in certamine, totum illud regnum in dotem accepit, & ex Phrygia secum in eam regionem duxit populum. Hæc Apia ante appellata, & Pelasgia, pæninsula haud ulli terræ nobilitate postferenda, inter duo maria Ægæum & Ionium, circuitu DLXIII mill. pass. colligit. Angustiæ sex millium sunt, ubi erumpentia e diverso quæ dicta sunt maria, hinc Corinthiacum, illinc Saronicum sinum efficiunt. In Peloponneso sunt Argos, Mycenæ, Corinthus, Lacedæmon, Patræ, Malea promontorium, Epidaurus: regiones, Arcadia, Sicyonia. Peloponnesus hodie vocatus *Morea*. V. Harduin. in Plin. 4. 4. pr.
In Peloponneso vixit Dicæarchus. Cic. 6. Att. 2.
Elis in Peloponneso familias duas certas habet, Iamidarum unam, alteram Clutidarum, aruspicinæ nobilitate præstantes. Cic. 1. de Divin. 91.

PELOPONNENSIS, e. Adj. Curt. 7. 4. 32. Peloponnensium defectio.

PELOPONNESIUS, a, um. Adj. [Πελοποννήσιος] Cic. 6. Att. 2. Peloponnesias civitates omnes maritimas esse, hominis non nequam, sed etiam tuo judicio probati, Dicæarchi tabulis credidi.
Peloponnesia mulier quædam, quæ quinquies quaternos enixa est, a Paulo Jureconsulto commemoratur in l. 3. D. Si pars hæredit. pet.

PELOPONNESIĂCUS, a, um. aliud Adj. [Πελοποννησιακός] Cic. 1. de Offic. 84. Ut Callicratidas, qui quum Lacedæmoniorum dux fuisset Peloponnesiaco bello, multaque fecisset egregia, vertit ad extremum omnia, &c. conf. Nep. 7. 3. 1.

PĔLOPS, ŏpis. m. [Πέλοψ] Tantali potentissimi Phrygum regis filius fuit. Hic quum Hippodamiam, OEnomai Pisæ regis filiam, conjugem desiderasset, iniquissimis conditionibus propositis ab OEnomao rejectus est: quæ res bellum suscitavit, in quo Myrtilo præfecto suo proditore, regno OEnomai Pelops potitus est. Hinc illæ poetarum fabulæ. Lege Diodori Siculi lib. 5. Pelops equorum pernicitate vicit OEnomaum, abduxitque ex pacto uxorem Hippodamiam. Hac de re vide Cic. 3. Tuscul. 26.
Equi Pelopis. Cic. 2. Tusc. 67. Vel equi Pelopis illi Neptunii, qui per undas currus suspensos rapuisse dicuntur, excipient te, & quo velis, perferent.
Pater Pelopis, Tantalus. Hor. Epod. 17. 65. Cic. l. c.
Perjuri Pelopis hæres. Catul. Argon. 62. 346.
Insignis Pelops eburno humero. Virg. 3. Georg. 7. V. Ovid. 6. Met. fab. 6. v. 401.

PELOPĪDAS, æ. m. [Πελοπίδης] Patronym. Pelopidæ dicti sunt, Qui a Pelope originem duxerunt.
Ob Atrei & Thyestis scelera, Pelopidæ pro quibusvis Tyrannis dicuntur; ut cum Cic. 15. Att. 11. e veteri poeta ait, ubi
Nec Pelopidarum facta, neque famam audiam. conf. 7. Fam. 28. & 30.

PELOPĒUS, a, um. Adj. [Πελόπειος] ut,
Domus Pelopea. Propert. lib. 3. 19. 20.
Mœnia Pelopea. Virg. 2. Æn. 193. Al. Pelopeia.

PELOPEI[illegible], a, um. Adj. [Πελοπήϊος] Unde Fabula de Pelope scripta, Pelopeia di[illegible] [illegible]l. Sat. 7. 91.
Præfectos Pelop[illegible] [illegible]it. Philomela Tribunos. [Immo, ut supra in ipsa voce posui, ipsius Tragœdiæ nomen subest. Pelopea, ut Philomela, Medea, & sexcenta id genus.
Arva Pelopeia, Phrygia. Ovid. 8. Met. 622.

PELOPĒIS, idis. f. [Πελοπηΐς] patronym. pro Adj. ut,
Undæ Pelopeides, Mare Myrtoum. Ovid. 4. Fast. 283.

PELOPEIAS, aliud patronym. f. [Πελοπηϊάς] ut,
Mycenæ Pelopeiades. Ovid. 6. Met. 414.

PELŌRIA, [Πελώρια] sunt Festa apud Thessalos, eadem quæ apud Cretenses Hermea. Anniversarios enim dies habebant, quibus exæquato jure, servi dominique, socii & pæne pares, communi libertate fruebantur. Athen. 14.

PĔLŌRIS, idis. f. [πελωρίς] Conchæ genus, chama majus, inquit Eustathius, ideircoque peloris propter magnitudinem appellatur. Hor. 2. Serm. 4. 30.
Murice Bajano melior Lucrina peloris. Plin. lib. 32. cap. 21. & cap. 9. Et pelorides emolliunt alvum. Martial. lib. 6. 11.
Tu Lucrina voras, me pascit aquosa peloris. Idem lib. 10. 37.
Et fatuam summa cœnare pelorida mensa, &c. conf. Varr. L. L. 4. 12. De nom. propr. Peloria, V. post seq. dict.

PĔLŌRUS, i. m. [Πέλωρος] Promontorium Siciliæ Italiam versus, a Peloro gubernatore navis Annibalis, ibi sepulto. Pomponius 2. 7. De hoc promontorio Lucan. lib. 2. 438.
Extremi colles Siculo cessere Peloro. Plin. lib. 3. cap. 3. & cap. 8. Strabo lib. 6. Sil. 14. 79.
Celsus arenosa tollit se mole Pelorus.
Angusti claustra Pelori. Virg. 3. Æn. 411.
Angusta sedes Pelori. Virg. 3. Æn. 687.
Siculi Pelori angusta. Ovid. 15. Met. 706.
Ausonius Pelorus. Ovid. 5. Met. 350.

PELŌRIS, idis. [Πελωρίς] Idem quod Pelorus. Cic. 7. Verr. 4. Illis, quibus Siciliam propinquam fuisse dicis, facilius fuerit ad Oceanum perve-

pervenire, quam ad Poloridem accedere. Avien. Descript. Orbis, 636. Celsa Peloris. Dionysius Afer, 472. ὑψηλὰ Πελωρίς.

PELORIAS, ădis. f. [Πελωριάς] Idem. Ovid. 4. Fast. 479.
Jamque Peloriaden, Lilybeaque, jamque Pachynon
Lustrarat, &c.

PELORITĀNUS, a, um. Adj. ut, Peloritana regio. Solin. de Sicilia, cap. 5.

PELTA, æ. f. [πέλτη] Scutum brevissimum, in modum lunæ jam mediæ. Virg. 1. Æn. 494.
Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis. V. Ald. Manut. Quæst. P. 3. Epist. 6. & Lipf. Analect. Rom. Mil. 3. n. 2. vel Lex. Pitisc. Scuta Amazonica vocat Nonius 18. 18. Plin. lib. 11. cap. 5. Foliorum latitudo peltæ effigiem Amazonicæ habet.

PELTĀTUS, a, um. Adj. [πελταστὸς] Qui pelta utitur. Liv. 28. 5. Puellæ peltatæ, Amazones. Ovid. 2. Amor. 14. pr. V. Drakenb. ad Sil. 2. 80.

PELTASTA, æ. m. [πελταστής] Idem ex Græco. Liv. 31. 36. Nocte cetratos, quos peltastas vocant, loco opportuno, inter bina castra in insidiis abdiderat. Corn. Nep. in Iphicrate cap. 1. 4. Ille e contrario peltam, pro parma fecit, a quo postea Peltastæ pedites appellantur, ut ad motus concursusque essent leviores. V. Rigalt. Gloss. Tactic. p. 143. vel Cerda Advers. c. 120. n. 111. [In Gloss. Cyrill. Πελταστής, Manipulus redditur. An Manipularis? Ceterum ex Suida apparet sequiori ævo mutatam fuisse horum vocabulorum significationem. Apud Polyænum & antiquiores Græcos πελτασταὶ pro Levis armaturæ militibus ponuntur, & τοῖς ὁπλίταις, qui Gravis armaturæ milites sunt, opponuntur.

PELTĬFER, ĕra, ĕrum. aliud Adj. [πελτοφόρος] ut, Puellæ peltiferæ, Amazones. Stat. 12. Theb. 761.

PELTÆ, arum. f. [Πέλται] Phrygiæ oppidum, a quo vicinus campus Peltinus appellatus est. Strabo lib. 12. & 13.

PELTENI, Populi in Lycaonia, in Asiaticam jurisdictionem versi. Plin. lib. 5. cap. 27.

PELVIS, is. f. [λεκάνη, λουτήρ] quasi Pedeluis, inquit Varro lib. 4. de L. L. 25. a pedum lavatione. Alii Pelvim sinum aquarium putant, in quo variæ res perluuntur. V. Non. 15. 4. Cato R. R. cap. 10. Pelvis una. Patulas effundere pelves. Juven. 3. Sat. 277.

PELŪSIUM, i. n. [Πηλούσιον] Ultimum Orientem versus ex ostiis Nili, & civitas in eadem Ægypti parte. Hunc urbem condidit Peleus Achillis pater, monitu deorum post lustrationem, si fides Ammian. 22. 16. V. Plin. lib. 6. cap. 34. Juxta Pelusium est optima lens. Hinc

PELUSIUS, a, um. Adj. [Πηλούσιος] Martial. in Xeniis, 13. 9.
Accipe Niliacam, Pelusia munera, lentem.
Ore Pelusia. Lucan. lib. 8. 825. i. e. Pelusiacum Nili ostium.

PELUSIĂCUS, a, um. Adj. [Πηλουσιακὸς] Idem Virg. lib. 1. Georg. 228.
Nec Pelusiacæ curam aspernabere lentis.
Gurges Pelusiacus Nili. Lucan. lib. 10. 53.
Paludes Pelusiacæ. Claud. de Phœn. 97.
Stamen Pelusiacum. Sil. lib. 3. 25.

PELUSIĀNUS, a, um. Adj. [Πηλουσιανὸς] ut, Pelusiana mala apud Columel. lib. 5. cap. 10.

PELUSIOTÆ, [Πηλουσιῶται] Populi Pelusium oppidum incolentes, teste Steph. Græcum est.
Pro Ægyptio posuit Hieronymus contra Jovinianum: Impelle, si vales, Pelusioten, ut manducet cæpe.

P E M

PEMĬNŌSUS, a, um. Adj. [δυσώδης] i. e. Mali odoris, inquit Festus: a pædore dictum. Proinde diphthongo æ scribendum esset. Varro de R. R. lib. 1. cap. 51. Aream solida terra pavitam, maxime si est argilla, ne situ peminosa, in rimis ejus grana oblitescant. Sic legit Victor. ex MSS. ut & Nonius 2. 722. At exemplaria quædam legunt, Ne æstu rimosa, in rimis ejus grana oblitescant. Vetustiora tamen legunt Pæminosa. V. Scalig. in Varr. p. 208. & ibid. aliis notata. [Festi locum non reperi.

PEMMA, ătis. n. [πέμμα] Pemmata axyma Placentæ sunt in clibano assæ, atque mox quam extractæ sunt, in mel calidum, ut id in totas sese recipiat, injiciuntur. Galen. lib. 1. de aliment. facult cap. 3. conf Diosc. 2. 83. Hoc verbum Scaliger restituit Varroni apud Non. 2. 483. pro Pania, & pro Remna. Pemmata sunt Bellaria, mensæ secundæ, cupediæ. V. Hesych. Athen. l. 14. & Gell. 13. 12.

PEMMA, Oppidum in Arabia. Plin. lib. 6. cap. 29.

PEMPHIX, [πέμφιξ] Flatus, gutta, nebula, pulsus crebrior. Hinc

PEMPHIGŌDES, is. c. [πεμφιγώδης] ut πεμφιγώδεις febres, Quæ spiritibus affluunt, interpretantur. Hippocrates lib. 6. Aphor. 17. de Morbis vulgar. Febrium aliæ mordaces sunt manu, aliæ salsuginosæ, aliæ πεμφιγώδεις, aspectu terribiles. Galen. Commen. lib. 1. in 6. Hippocrat. de morb. vulgarib.

P E N

PENARIUS, V. PENUS.

PĒNĀTES, ium. m. [πατρῷοι θεοὶ, ἐφέστιοι θεοὶ] Nec longe absunt ab hac vi (inquit Cic. 2. de Nat. Deor. 68.) Dii Penates, sive a penu ducto nomine (est enim omne, quo vescuntur homines, penus) sive ab eo, quod penitus insident, ex quo etiam Penetrales a poetis vocantur. Macrob lib. 3. Saturn. cap. 4. Qui diligentius eruunt veritatem, Penates esse dixerunt, per quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per quos rationem animi possidemus. Iidem Lares familiares dicebantur, ut ex Cic. orat. pro P. Quinct. 83. patet. Quos enim appellaverat paulo ante Deos penates, eosdem paulo post Lares familiares dicit his verbis, At hic quidem jam de fundo expulsus, jam a suis diis penatibus ejectus esset. Idem infra, Illud dico, dominum expulsum esse de prædio, domino a familia sua manus allatas esse ante suos Lares familiares. Distinguuntur tamen L. 12. Cod. Theod. Larem igne, mero Genium, Penates nidore veneratus.
Iidem Hospitales dii. Cic. 6. Verr. 17. Iste continuo ut vidit, non dubitavit illud insigne Penatium, hospitaliumque deorum, ex hospitali mensa tollere.
De Nomin. sing. Festus, Penatis singulariter Labeo Antistius posse dici putat, quia pluraliter Penates dicantur, cum patiatur proportio etiam Penas dici, ut Optimas, Primas, Antias.

Penates domum reduces salutabant. Ter. Phorm. 2. 1. 81.
Deos penates hinc salutatum domum
Divortar.
Di patrii ac penates. Cic. pro Sulla, 86.
Certi penates. Virg. 4. Georg. 155.
Desoluti. Stat. 2. Silv. 1. 67.
Iniqui. Hor. 2. Carm. 4. 15.
Magni. Virg. 9. Æn. 258.
Miseri. Virg. 2. Georg. 505.
Parvi. Virg. 8. Æn. 543.
Patrii. Virg. 2. Æn. 717.
Patrii penates familiaresque. Cic. pro Domo 144.
Regii penates, Domus regia. Senec. Herc. OEt. 4.
Sacri. Senec. Octav. 4.
Tenues. Senec. Hippol. 2.
Deseris invisos penates. Ovid. 9. Met. 638.
Ejicere aliquem a suis diis penatibus. Cic. pro Quint. 83.
Erigere inclinatos penates. Stat. 3. Silv. 3. 166.
Exterminare aliquem a suis diis penatibus. Cic. pro Sext. 30.
Florebant hilares, inconcussique penates. Stat. 5. Silv. 2. 142.
Mollire hostia aversos penates. Hor. 3. Carm. 23. 19.
Necare hospitem in conspectu deorum penatium. Cic. pro Dejot. 15.
Perfudit penates pollutos multo sanguine. Ovid. 5. Met. 155.
Ponere penates suos aliquo loco. Ovid. 1. Met. 174.
Viduare penates. Stat. 3. Theb. 385.
Sæpius pro Domo, Penates ponuntur; ut Paterc. 2. 74. 4. Penatibus suis ignem subjicere. Idem 2. 95. pr. Quem intra Cæsaris penates enixa erat Livia. Plura exempla ex poetis supra habes.
In singulari, Liv. 28. 18. Sub uno tecto esse atque in eodem penate. Sic Sigonius. aliter Gronov. in Not. & Observ. 4. 6. V. quæ supra ex Festo habentur.

PENATĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. [ὁ ἐφεστίους θεοὺς φέρων] Ovid. 15. Met. 450. Penatigero Æneæ.

PENATUS, V. PENUS.

PENDEO, pĕpendi, pensum, [κρέμαμαι, αἰωρέω, ἐκκρέμαμαι] ēre. Quod Galli dicunt, Suspensum esse. Ter. Eun. 5. 7. 20.
Tu jam pendebis, qui stultum adolescentulum nobilitas
Flagitiis, &c.
Nati pendent circum oscula. Virg. 2. Georg. 523.
Palearia pendent a mento crurem tenus. Virg. 3. Georg. 53.
Ab humero pendebant sagittæ. Cic. 6. Verr. 74.
Ad matrem pendere. V. AD præp.
Pendere de. Martial. lib. 13. 100.
Pendentem summa capream de rupe videbis;
Casuram speres, decipit illa canes.
Capellæ pendent de rupe dumosa. Virg. 1. Ecl. 77.
Fistula pendet de collo. Virg. 3. Æn. 661.
Ex arbore pendere. Cic. 5. Verr. 66.
In arbore pendere. Cic. 5 Verr. 36.
In arbore poma pendent. Virg. 1. Ecl. 38. V. infra in Partic. PENDENS.
In fluctu summo pendere. Virg. 1. Æn. 110. De natantibus dicitur.
Aqua corpus pependit. Ovid. 18. Epist. 52.
Pendere per pedes. Plaut. Asin. 2. 2. 35.
Stare pendentem. Plin. lib. 2. cap. 5. de terra, Eandemque universi cardine stare pendentem, librantem per quæ pendeat.
Latera pendere. Cic. in Pison. 43.
Tu naufragio expulsus, uspiam saxis fixus asperis,
Evisceratus latere penderes (ut ait ille) saxa spargens tabo, &c.
Pendere, pro Sustentari, vel potius inniti. Ovid.
Pendet & a vestra nostra salute salus. [V. mox not.
Salus nostra pendet tua. Sil. lib. 3. 109.
Imitatur Ovid. Sil. H. St. Si modo versus Ovidii est superior.
Casu pendemus ab uno. Lucan. lib. 5. 769.
Pendere ad. Senec. de Tranquill. vitæ, Quod necesse est ad sua vota pendentibus, tota vita pendent. [In emendatis codd. c. 2. exstat, Necesse est accidere pendentibus. Omni vita pendent.
In sententiis omnium civium famam nostram fortunamque pendere. Cic. in Pison. 98.
Vitam omnium ex unius pendere. Cic. pro Marcell. 23.
Aliunde pendere, & extrinsecus aut bene, aut male vivendi suspensas habere rationes. Cic. 5. Fam. 13.
Cantilenam totam istam ex hoc pendere, ut quamplurimum lucrifaciant. Cic. 11. Fam. 20.
De aliquo pendere. Hor. 1. Epist. 2. 105.
Respublica pendet a Bruto. Cic. 14. Att. 20. Quod errare me putas, qui Remp. putem pendere e Bruto: sic se res habet, aut nulla erit, aut ab isto, istisve servabitur.
Tui, & qui ex te pendent. Cic. 6. Fam. 22. Incolumitati tuæ tuorumque, qui ex te pendent, consulas.
Pendere ex alieno arbitrio, Quod vulgus dicit *esse subjectum alterius voluntati.* Liv. 35. 32.
Pendere ex errore alicujus. Cic. 1. Off. 65. Qui ex errore imperitæ multitudinis pendet, hic in magnis viris non est habendus.
Pendere ex fortuna. Cic. in Parad. 1. Cui spes omnis & ratio, & cogitatio pendet ex fortuna: huic nihil potest esse certi, nihil quod exploratum habeat, permansurum sibi unum diem.
Terrorem & suspicionem omnem ex improbitate alicujus pendere. Cic. pro Sull. 66.
Pendere ex laude. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Ex aliena levitate. Cic. 10. Fam. 21.
Bellum pendet ex una origine. Ovid. 1. Met. 180.
Sapientem ex insipientium sermone pendere, quid turpius? Cic. 2. de Fin. 56. [Pro quid turpius, quam sapientem, &c. H. St.
Pendent rationes ex conjecturis: h. e. Ex conjecturis sumuntur & ducuntur. Cic. 4. Acad. 117. Non quæro rationes eas, quæ ex conjectura pendent, quæ disputationibus huc & illuc trahuntur.
E scripto pendere. Quintil. lib. 7. cap. 4.
Ex quo verbo tota illa causa pendet. Cic. 2. de Orat. 107.
Ex verbis jus non pendet, sed verba serviunt hominum consiliis & auctoritatibus. Cic. pro Cæcin. 52.

Pendere promissis, est Moveri promissis & affici. Cic. 3. Q. frat. 5. Cæsaris amore, quem ad me perscripsit, unica delector: promissis iis, quæ ostendit, non valde pendeo.
Pendere spe, atque exspectatione. Cic. 2. de Lege Agrar. 65. Nolo suspensam & incertam plebem Rom. obscura spe & cæca exspectatione pendere.
Pendet salus spe exigua. Cic. pro Flacco, 4. Nisi hoc loco, nisi apud vos, nisi per vos, Judices, non auctoritatem, quæ amissa est, sed salutem nostram, quæ spe exigua extremaque pendet, tenuerimus, nihil est præterea quo confugere possimus.
Fortuna ducum pendet. Lucan. lib. 2. 41.
Pendere levi momento fides dicitur, Quæ facile corruit. Liv. lib. 2.
Pendere, Nimio desiderio alicujus rei intentum esse, & cessare ab omni alio opere, idque unum solicite exspectare. Ovid. 1. Epist. 30.
Narrantis conjunx pendet ab ore viri. Virg. 6. Æn. 151.
Dum consulta petis, nostroque in limine pendes.
Pendere, Cruciari, Suspensum ac dubium esse. Cic. 4. Att. 14. Ne diutius pendeas, palmam tulit.
Ex futuris pendere, & Frui præsentibus, contraria. Cic. 1. de Fin. 62.
Animos pendet. Ter. Adelph. 2. 2. 19.
Animis pendere. Cic. 1. Tusc. 96. Quod si exspectando & desiderando pendemus animis, cruciamur, angimur. [Nisi Animi legendum, ut in MS. Ursini exstat.
Pendere animi, pro Animo, more antiquo: i. e. Dubium esse. Cic. 8. Fam. 5. Qua tu cum sis, quod ad pacem provinciæ, finitimarumque regionum attinet, nescio: ego quidem vehementer animi pendeo. Cic. 8. Att. 5. Pendeo animi exspectatione Corfiniensi, in qua de salute Reip. decernitur. Ibid. 11. 12. Item Ter. Heaut. 4. 4. 5.
Pendere, Cessare. Virg. 4. Æn. 79.
— pendent opera interrupta, minæque
Murorum ingentes. h. e. Intermittuntur ad tempus: aut imperfecta remanent. Idem 6. Æn. 151.
— nostroque in limine pendes. Flor. 2. 13. 23. Sex mensibus circa montem unum pependerunt, nec diebus modo, sed noctibus omnia experti.
Pendere rei inde dicebantur, quod eorum nomina in programmate, id est tabella pendula, publice proposita, atque suspensa erant. Suet. Domit. cap. 9. Reos, qui ante quinquennium proximum apud ærarium pependissent, universos discrimine liberavit. Idem de Claudio Cæsare, ante ejus imperium, cap. 9. Ut quum obligatam ærario fidem liberare non posset, in vacuum lege prædiatoria venalis pependerit sub edicto Præfectorum. Quibus verbis Tranquillus significat Claudii bona prædia, id est publice obnoxia, edicto Præfectorum ærarii diu venalia pependisse, quum emptorem non inveniret. Ex Budæo. [Distingue, Liberare non posset in vacuum, lege &c.
Pendere, pro Pondus efficere, inquit Budæus. Plin. lib. 18. cap. 7. In Transpadana Italia scio vicenasquinas libras farris modios pendere. Idem lib. 21. cap. ult. Cyathus pendet per se drachmas x. In eadem significatione legitur & Pendo, ĕre; per tertiam conjugationem. [Nisi error est.
Penderi, forma passiva reperitur apud Lucret. lib. 6. 1275.
Nec jam relligio divôm, nec numina magni
Pendebantur, &c. I. e. Non magni æstimabantur.
PENDENS, entis. Partic. [κρεμῶν] Ter. Phorm. 1. 4. 43.
— tu jam lites audies:
Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit.
Alæ pendentes. Plin. lib. 10. cap. 38.
Anelli pendentes ex se. Lucret. lib. 6. 911.
Brachia pendentia collo. Tibull. lib. 3. 7. 13.
Cælum pendens. Ovid. 7. Met. 580.
Lychni pendentes. Lucret. 5. 296.
Nubila. Ovid. 1. Met. 268.
Pueri pendentes circum ubera. Virg. 8. Æn. 632.
Scopuli. Virg. 1. Æn. 170.
Spolia pendentia tectis. Virg. 5. Æn. 393.
Vinum pendens, Quod adhuc in ipsa vite pendet, & needum ex ipsis uvis expressum est. Cato R. R. cap. 147. Et cap. 146. Oleum pendens.
Fructus alii pendentes, alii percepti, V. Fructus in FRUOR. Item ex illis Virg. — arboribus pendet vindemia nostris. &
Cui pendere sua patereris in arbore poma. H. St. Ex 2. Georg. 89. & 1. Ecl. 38.
Amicus de te pendens. Translate. Hor. 1. Epist. 1. 105.
Animus pendens. Sen. Epist. 5. conf. Cic. apud Non. 3. 85.
Causæ ex æternitate pendentes. Cic. in Topic. 59.
Fata pendentia. Plin. lib. 29. cap. 1.
PENDULUS, a, um. Adj. [ἐκκρεμής] Quod pendet. Nec est Diminutiv. ut, Bombyx pendulus, Qui ex filis, quos texit, pendere videtur. Martial. lib. 8. 34.
Collum pendulum zona lædere, Suspendere se. Hor. 3. Carm. 27. 59.
Loca pendula. Columel. lib. 2. cap. 18. Tum deinde macriora & pendula loca mense Februario, luna crescente, fimo juvanda sunt. [Intelligit sine dubio clivosa.
Palearia pendula. Ovid. 7. Met. 117.
Putator pendulus arbustis. Columel. lib. 10. 230.
Spe pendulus dubiæ horæ. Hor. 1. Epist. 18. 110.
Tela pendula. Ovid. in Epist. Penelopes ad Ulyssem, 10.
Nec mihi quærenti spatiosam fallere noctem
Lassaret viduas pendula tela manus.
PENSILIS, e. Adj. [κρεμαστός] Quod suspensum & sublime est. ut,
Pensiles balineæ. Plin. lib. 26. cap. 3. & lib. 9. cap. 54.
Homo pensilis, Qui suspensus est. Plaut. Pseud. 1. 1. 18.
Pensile horreum, Quod fit in altiore domus loco. Columel. lib. 12. cap. 50. Esse oportet pensile horreum, quo imponantur fructus.
Pensiles hortus. Plin. 36. 14. pr. Qui supra ædificia factus est, hoc est in solario, vel in aere sublimis.
Pensiles lectus, Pensiles lychnuchi, Plin. 34. 3. quod suspensi sunt, & in aere pendentes: ut ait Valla.
Pensile oppidum, Quod subter cavatum est. Plin. lib. 36. cap. 14. pr.
Pensilia vehicula, pro Lecticis.
Uva pensilis. Hor. 2. Serm. 2. 121.
PENDIGO, inis. f. Velamen simulacri. Sed apud Arnob. 6. p. 201. Utinam liceret in simulacri alicujus medias introire pendigines; videntur potius Juncturæ & nexus partium intelligi. Ita Veget. Mulomed. 2. 44. Inter nervos & commissuras pendigines faciat.
PENSUM, i. n. [ἀτρακτ@-] Manipulus lanæ vel lini, qui pendet ex colo, & fuso trahitur: unde Trahere pensa, pro eo quod Nere dicimus. Ovid. lib. 2. Fast. 743. Lumen ad exiguum famulæ data pensa trahebant.
Pensum rectius a verbo tertiæ Pendo deducunt alii. V. Voss. Etymolog.
Ferrata pensa Parcarum. Claud. 1. de Raptu Proserp. 53.
Severa pensa Parcarum. Ovid. ad Liv. 240.
Affixa puella gravibus pensis. Tibul. lib. 1. 3. 87.
Carpere pensum. V. CARPO.
Nocturna carpentes pensa puellæ. Virg. 1. Georg. 391.
Deficit inexorabile pensum. Stat. 3. Silv. 3. 172. Pensum Parcarum intelligit.
Cantando pariter, pariter data fila trahendo. H. St. Versus est, ni fallor spurius, Nasoni ascriptus, quo quid hic velit Steph. non assequor.
Ducere pensa. Claud. 1. in Eutrop. 498.
Facere pensum. Plaut. Merc. 2. 3. 62.
Peragunt pensa duræ sorores. Senec. Herc. fur. 3.
Reponunt infecta pensa. Ovid. 4. Met. 10.
Trahere pollice pensa. Ovid. ad Liv. 240.
Pensum, aliquando capitur pro Filis. Virg. 9. Æn. 476. de textrice,
Excussi manibus radii, revolutaque pensa.
Mollia pensa devolvunt fusis. Virg. 4. Georg. 348.
Pensum, Translate, est Officii cujusque perfunctio, inquit Budæus. Cic. 3. de Orat. 127. Nunc ad reliqua progrediar: meque ad meum munus pensumque revocabo. Translatio est ab ancillis pensa deducenda a matronis capientibus.
Absolvere pensum. V. ABSOLVO.
Accurare pensum lepide. Plaut. Bacchid. 5. 2. 33. V. ACCURO.
Conficere pensum. V. CONFICIO.
Exigere pensum. Cic. 5. Verr. 109. Meæ diligentiæ pensum magis in Leontino agro est exigendum, propter hanc causam, quod ipsi Leontini publice non sane me multum adjuverunt. V. not. Græv.
Impetrare pensa. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Peragere pensum. Columel. lib. 3. cap. 10.
Pensum in alia significatione, V. Pendo. [Etsi hæc perperam divulsa sunt.
PENDO, pĕpendi, pensum, [σταθμίζω, σταθμίζομαι] ĕre. activ. significat propria Ponderare: a Pendeo, quod quæ ponderantur ex libra pendent. Sed & Perpendo, pro Pondero, apud Festum. V. PERPENDO. H. St.
Tantundem pendere. Lucret. lib. 1. 362.
Nam si tantundem'st in lanæ glomere, quantum
Corporis in plumbo'st: tantundem pendere par est.
Pendere, [τιμᾶσθαι, ἡγεῖσθαι] per translationem, pro Considerare sive Æstimare: unde fit Magnipendo, Floccipendo. Parvipendo, Multipendo, Nihilipendo: i. e. In magna, parva, nulla æstimatione habeo. Ter. Heaut. 1. 1. 103.
Tu illum nunquam ostendisti quanti penderes. Cic. 6. Verr. 1. Ego quo nomine appellem nescio; rem vobis proponam: vos eam suo nominis pondere penditote.
Spectare & Pendere. Cic. in Orat. 51. Quod si in philosophia tantum interest, quemadmodum dicas, ubi res spectatur, non verba penduntur: quid tandem in causis existimandum est?
Te non ex fortuna, sed virtute tua pendimus, semperque pendemus. Cic. 5. Fam. 17. 7.
Pendere rem levi conjectura. Cic. pro Rosc. Amer. 62. In quo scelere, Judices, etiam quum multæ causæ convenisse unum in locum, atque inter se congruere videntur, tamen non temere creditur, neque levi conjectura res penditur, neque testis incertus auditur, neque accusatoris ingenio res judicatur.
Magni pendi. Lucret. lib. 6. 1275.
Pendere, Solvere. Liv. 1. 43. Ad equos emendos dena millia æris ex publico data, & quibus equos alerent, viduæ attributæ, quæ bina millia æris in annos singulos penderent. Sallust. Catil. 20. 7. Semper illis reges, tetrarchæ, vectigales esse: populi, nationes, stipendia pendere.
Pecuniam alicui quotannis pendere. Cic. de Provinc. Cons. 5.
Stipem pendere. Varr. de L. L. lib. 4. 36. extr.
Tributum pendere. Ovid. 8. Met. 263.
Vectigal pendere. Cic. 1. Q. frat. 1.
Usuram pendere. Cic. 12. Att. 25. Sunt quæ vendere facile possim, sed ut non vendam, usuram pendam a quo emero.
Grates dignas pendere. Stat. 11. Theb. 223. i. e. Referre gratiam.
Pœnas pendere, Solvere significat, ab eo quod, ære gravi cum uterentur Romani, penso eo, non numerato, debitum solvebant: unde etiam Pensiones dictæ. Pœnas pendere propria dicitur, qui ob delictum pecuniam solvit, quia penso ære utebantur. Hæc Paulus.
Pendere pœnas sceleris. Cic. 3. de Nat. Deor. 81. Illos conservari melius fuit, quam pœnas sceleris Variam pendere. Sic Sallust. Jugurth. cap. 76.
Pœnas pendere pro scelere Lucret. lib. 5. 119.
Pœnas magistro pendere. Plaut. Bacch. 3. 3. 21. pro Vapulare a magistro.
Pœnas tergo pendere. Ter. Heaut. 4. 4. 6.
Pœnam exsilio pendere. Ovid. 10. Met. 232.
Pœnas pendunt ex fœdere. Ovid. 10. Met. 599.
Supplicia pendere. Plin. lib. 29. cap. 4.
PENDITUR, Impers. [σταθμίζεται] Plin. lib. 12. cap. 14. Iterumque imperii nostri publicanis penditur.
PENSUS, a, um. Partic. [σταθμηθείς] Ponderatus. Ovid. 14. Met. 270.
— & advertens pensas examinat herbas. i. e. Ponderatas. Neque enim pharmaca, nisi ponderentur, recte componi possunt. Translata. Claud. Mamert. 1. præf. Pensus loquendi arbiter. Gell. 13. 12. Ratum pensumque nihil habere.
PENSUM, i. n. [ἐνθύμημα] quasi dicas Cogitatum, sive meditatum. Plaut. Truc. 4. 2. 52.
Nec mihi adest tantillum pensi jam, quos capiam calceos. I. e. Nihil curo, floccifacio.
Pensi esse, vel habere. Liv. lib. 34. 49. Sed illis nec quid dicerent, nec quid facerent quicquam unquam pensi fuisse. Idem 34. 31. In me quoque vobis, quid faceretis, minus pensi esse. Sallust. in Catil. cap. 5. Neque id quibus modis assequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat. Al. Quicquam. Quintil. 11. 2. p. 967. Burm. Nihil pensi habere videas

Digitized by Google

videas quosdam. Nihil pausi habere, est Floccifacere, inquit Budæus. conf. Non. 1. 165.

Nec pensi duxerat, iisdem imaginibus ascribi &c. Val. Max. 2. 9. 3.

PENSIOR, us. [[illegible]] Compar. Plaut. Stich. 1. 2. 61.

Haud mala illuc. age tu, altera utra sit conditio pensior,
Virginem, an viduam habere? Gell. lib. 12. cap. 5. Ut nihil quicquam esset carius, pensiusque nobis, quam nosmet ipsi. i. e. Æstimatius & pretiosius; nam quæ maximi facimus, sæpe nobis pensa sunt.

PENSIM, vel PENSIM, Adv. Gell. 1. 3. A Theophrasto pensim & enucleate scripta. al. Pensiculate. Symmach. 2. Epist. 34. Nihil hac ætate tractandum pensius domesticis rebus.

PENSIO, ōnis. f. [[illegible]] Id quod pro aliqua re solvitur, id est quod datur pro rei alicujus usu, aut agri, aut domus. Cic. pro Rosc. Com. 51. Cur tam sero? cur quum altera pensio solvenda esset, non tum, cum prima? [Pensio est ipsa solutio per partes, ex convento. V. Gloss. Lat. Gr. Soluta ante diem pensio. Cic. 16. Att. 2.

Pensionem annuam repræsentare. Suet. Neron. cap. 44.

Tertia pensio debebatur eo anno. Liv. 31. 13. Idem 33. 30. conf. Hirt. Bell. Afric. cap. 90.

PENSIUNCŬLA, æ. f. dimin. [[illegible]] Columel. lib. 10. in præf. Fœnoris tui, Silvine, quod stipulanti spoponderam tibi, reliquam pensiunculam percipe.

PENSŪRA, æ. f. Idem quod Pensio. Varr. de L. L. lib. 4. 16. Per trutinam solvi solitum, vestigium etiam nunc manet in æde Saturni, quod ea etiam nunc, propter pensuram, trutinam habet positam.

PENSOR, ōris. m. Qui expendit. Augustin. Confess. 5. 4. extr.

PENSO, [[illegible]] āre. frequent. a Pendo vel Pendeo; Sæpe ponderare. Liv. 38. 24. Mulier, lingua sua, stringerent ferrum, & Centurionem, pensantem aurum, occiderent, imperavit.

Romani pensantur eadem   Scriptores trutina. Hor. 2. Epist. 1. 29.

Pensare amicos factis, Æstimare, & secernere ac ponderare. Liv. 34. 49.

Pensare singula, Revolvere, considerare diligenter. Curt. lib. 7. 8. 2.

Pensare aliquid ex alio. Valer. Max. lib. 1. 1. 14.

Pensare vicem, pro Supplere. Plin. lib. 31. cap. 8.

Pensare argento, pro Emere, Columella dixit, teste Budæo.

Pensare, pro Redimere. Liv. lib. 37. pr. Veteribus benefactis nova pensantes maleficia. Budæus.

Pensare, pro Compensare. Tacit. 4. Hist. 74. Sed neque hæc continua, & interventu meliorum pensantur.

Beneficia pensare. Senec. de Benefic. lib. 3. cap. 9.

Crimen pensare una laude. Plin. lib. 9. cap. 25.

Damnum numeri pensare. Claud. 1. de Raptu Proserp. 126.

Lætitiam mœrore pensare. Plin. lib. 7. cap. 40.

Laudem pensat cum crimine. Claud. 6. Cons. Hon. 115.

Pudorem pensare nece. Ovid. 2. Epist. 143.

Præmia pensamus palmæ. Stat. 1. Achil. 69.

PENSANS, antis, Partic. [[illegible]] Sil. lib. 4. 152.

— & vertice sacro
Pensantes aurum Celtas umbone ferebat.   I. e. Ponderantes aurum, vel ad pondus accipientes.

Damna pensans meliore marito. Senec. OEdip. 490.

PENSANDUS, a, um. aliud Partic. [[illegible]] ut, Titulus pensandus meritis. Ovid. 13. Met. 372.

PENSĀTUS, a, um. similiter Partic. [[illegible]] ut, Sententia belli diu pensata. Sil. lib. 7. 23. Liv. 26. 37.

Certis portionibus pensata. Colum. 12. 58. pr.

PENSATIO, ōnis. f. Hoc verbo utitur excellentissimi vir ingenii Papinianus in l. 18 Commod. in l. 67. §. Sed si uno. & §. Si duos. de legat. lib. 2. l. 39. Solut. matrimon. Io P. Adde Petron. cap. 141. Et Quintil. Decl. 332.

PENSĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Plin. lib. 33. cap. 3. Pensatores, librипendes dicuntur.

PENSITO, [[illegible]] āre. aliud frequent. Sæpe vel frequenter ac diu ponderare, examinare. Plin. 7. 7. Is demum profecto vitam æqua lance pensitabit, qui semper fragilitatis humanæ memor fuerit. Gell. lib. 1. cap. 4. pr. Aut virtutes pensitabat, aut vitia rimabatur, ut judicium esse factum ad amussim diceres.

Pensitare, Frequenter solvere. Cic. pro Manil. 16. Quo tandem animo esse existimatis, aut eos, qui vectigalia vobis pensitant, aut eos qui exercent, atque exigunt?

Immunia prædia, & Prædia quæ pensitant, contraria. Cic. 3. de Lege Agrar. 9. Immunia commodiore conditione sunt, quam illa quæ pensitant.

PENSITĀTUS, a, um. Partic. ut, Multum ac diu pensitatus amor liberalitatis. Plin. 1. Epist. 8. Sæpe apud se pensitato. Tacit. 3. Ann. 52. 4.

PENSITATIO, ōnis. f. [[illegible]] Plin. lib. 19. cap. 6. Et tunc properate præteriti temporis pensitatione. i. e. Compensatione.

Pensitationum frumenti tria sunt genera, teste Asconio in 4. Verr. pr. Canon, Oblatio, Indictio. Indictio, *in tassis*; Canon, *in domaino*. V. de singulis. s. 1.

PENSITĀTOR. ōris. m. [[illegible]] Ponderator. Gell. lib. 17. cap. 1. Verborum pensitator subtilissimi.

PENSĬCŬLO, [[illegible]] āre. Idem quod Pensitare. Gell. lib. 13. cap. 19. Pensicula utrumque moderate, reperies suo quodque in loco sonare aptissime. Alii legunt Pensiculate modulateque reperies, &c.

PENSICULĀTE, Adv. h. e. Cum pondere, justoque examine. Gell. lib. 1. cap. 3. Neque ea, quæ a Theophrasto pensiculate atque enucleate scripta. &c.

PENSICULĀTOR, ōris. m. Qui dicta factaque quadam quasi trutina examinat. Gellio tribuitur 17. 1. Al. Pensitator.

PENA, V. PÆNA.

PENĔLEOS, i. m. trisyll. [Πηνέλεως] Unus ex Bœotorum ducibus. Virg. 2. Æn. 425. Penelei dextra.

PENĔLŎPE, es. m. [Πηνελόπη] Filia Icarii, & uxor Ulyssis: cui ad bellum Trojanum profecto, fidem & pudicitiam servavit, licet a multis procis sollicitaretur, quos lanificio frustrari solebat. Nam his semper se confecturam, absoluta tela, pollicebatur. Sed ut eos longius frustraretur, noctu retexebat, quod interdiu texuisset. Dicta ab avibus quæ Penelopes dicuntur, cujus nominativus singularis est Penelops, quum prius Arnea vocaretur, quasi abjecta, repudiataque. Etenim in mare projectam ab Icario Peribœaque parentibus, ferunt educatam a penelopibus. Dicitur & PENELOPĒA, æ. habes testimonium in Priapeis, Carm. 69.

Difficilis procis Penelope. Hor. 3. Carm. 10. 11.

Penelopæ telam retexere, est Inanem operam sumere, & rursum destruere quod effeceris. Usurpat hoc adagium Cic 4. Acad 95. Quid quod eadem illa ars, quasi Penelope telam retexens, tollit ad extremum superiora? Agit de dialectica, quæ iisdem illis rationibus, quibus confirmavit aliquid, rursum solvit ac destruit, ut nihil jam actum videatur. Ex Erasmo. Al. Quasi Penelope telam retexens. [Scripsisse puto Tullium, Quasi Penelopa, terminatione Latina. Sic enim & alibi, ut 3. de N. D. 56.

Penelope pro Casta qualibet & pudica ponitur.   Martial. 1. 63.

Incidit in flammas, juvenemque secuta, relicto
Conjuge, Penelope venit, abit Helene.   V. tamen de rei veritate Fr. Florid. Sabinum Lect. subseciv. 3. 2. & Voss. 1. Inst. Orat. p. 123. qui & alios laudat auctores.

PENELOPÆUS, a, um. Adj. [Πηνελοπαῖος] ut, Fides Penelopæa. Ovid. 5. Trist. 14. 36.

PĒNĔLOPS, ŏpis, f. [πηνέλοψ] Avis, de qua Plin. lib. 37 cap. 2. Et Cratim amnem in Oceanum effluentem e lacu, in quo aves, quas meleagridas & penelopas vocat, vivere. conf. Gesner.

PĔNĔS, [παρὰ] Præpositio accusativo casui serviens, quæ a Penitus trahitur, significatque personam & dominium ac potestatem, ut ait Festus. Ulpianus in l. Penes. D. de verborum & rerum significat. Penes te, amplius est quam Apud te: nam apud te est, quod qualiter qualiter a te tenetur: Penes te est, quod quodammodo a te possidetur. Ovid. lib. 1. Fast. 119.

Me penes est unum vasti custodia mundi.   i. e. In potestate vel dominio meo.

Imperium ac nomen Prætorium penes aliquem esse. Cic. 7. Varr. 39.

Omne judicium & potestatem agrorum penes aliquem esse. Cic. 2. de Lege Agrat. 51.

Penes Censorem judicium Senatus de dignitate, majores esse voluerunt. Cic. pro Domo 130.

Penes in potestas, vel principatus. Cic. 4. Fam. 7. Sic intellexi, nihil aliud esse, quod dubitationem afferret ei, penes quem est potestas, nisi quod vereretur, ne tu illud beneficium omnino non putares. Idem 13. Att. 14. Quæ autem his temporibus scripsi, [illegible] morem habent, in quo sermo ita inducitur ceterorum, ut penes ipsum sit principatus. Ovid. 3. Epist Sabin. 27.

Te penes arbitrium nostræ vitæque necisque.

Omnia penes unum posse consistere. Auct ad Herenn. lib. 4. 7.

Penes auctores sit fides: & in laudem, & in vituperationem simul accipitur, quasi laus veritatis, aut vituperatio falsitatis penes auctorem sit, ad quem spectat fidem rei, cujus auctor est, facere: ad me certe ista vel laus, vel vituperatio non spectat, qui hoc non affirmo, sed ad alterum auctorem relego. Hæc Valla lib. 6. Sallust. Jug. cap. 17. extr. Ceterum fides ejus rei penes auctores erit.

Eloquentia exornat eos, penes quos est. Cic. in Orat. 142.

Penes quos laus adhuc fuit. Cic. de Clar. Orat. 142.

Penes te culpa est. Ter. Hec. 4. 1. 21.

Penes te est virtus. Plaut. Amph. 2. 2. 21.

Victoria certaminis penes Tribunos fuit. Liv. 3. 24. extr.

Penes, aliquando pro Apud ponitur. Ter. Adelph. 3. 3. 34. Quid? Isthæc jam penes vos psaltria est? i. est jam intus. Cic. 5. Verr. 171. Quum omnis frumenti copia decumarum nomine penes istum esset redacta.

Penes æterna. Lucret. lib. 2. 1009.

Neve putes æterna penes residere potesse
Corpora prima, &c.   Sic enim habent antiqua exemplaria, contra fidem noviciorum, in quibus legitur,
Neve putes æterna parum, &c.   Ex priori autem lectione hic sensus elicitur, Non residere nec remanere in æternis tectis corpora prima, sed ea plerumque fluitare in summis rerum oris, & res interpolare subinde alias atque alias, ut quædam in ortu natalibusque mutantur suis: tantum abest ut æternitas esse possit in his, quæ prima corpora procreant & integrant. Hæc Turnebus.

Penes injuriam. Tacit. 4. Ann. 16. Pluresque ejus rei causas adferebat, potissimam penes injuriam virorum feminarumque.

Exercitatus penes scenam. Auct. ad Heren. lib. 4. 15. Ita petulans es atque acer, ut ne ad solarium quidem idoneus, ut mihi videtur, sed penes scenam, & in ejusmodi locis exercitatus sis?

PENESTÆ, [Πενέσται] Illyricorum genus bellicosum, teste Livio. 44. 11.

PENESTIA, æ. f. Illyrici regio, ejusdem gentis sedes. Liv. 43. 21. &

PENESTIANUS, a, um. Adj. ut Penestiana terra. Liv. 43. 20. Tertio die ad Uscanam (Penestianæ terræ ea maxima urbs est) posuit castra.

PĔNĔTRO, [[illegible]] āre. quasi Penitus intrare. Cic. 1. Tusc. 43. Qui si permanet incorruptus, suique similis, necesse est ita feratur, ut penetret & dividat omne cælum hoc, in quo nubes, imbres, ventique coguntur.

Penetrare, Penitus intrare. Festus. Gloss. Lat. Gr. Penetrat, [illegible], Item [illegible].

Penetrare Atlantem, Montem Atlantem superare, & transgredi. Plin. lib. 5. cap. 1.

Ad urbem Ovid. 15. Met. 8.

Ad urbes sedesque aliquorum. Cic. de Provinc. Conf. 32.

Ad feminam inter cerimonias publicas penetrare. Suet. Ces. cap. 6.

Penetrare ad, Translate. Plin. lib. 13. cap. 3. Quando id primum ad Romanos penetraverit, non facile dixerim.

Vox penetrat ad aures. Ovid. 12. Met. 242.

Ad sensum opinionemque alicujus penetrare. Cic. in Partit. 123.

Vitium corporis usque ad animum penetrat. Ulpian. in l. 4. in princip. D. de ædil. edict.

Penetrare in aliquem locum. Quintil. lib. 3. cap. 7.

In cælum. Cic. 4. Acad. 122. Ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quæ penetrare in cælum, terram intrare possit.

In extremos Indos. Catul. ad Furium, 11. 2.

In maria. Plin. lib. 9. cap. 6.

In portum. Cic. 7. Verr. 96.

In quædam templa. Cic. In Somn. Scip. 17.

In urbem Liv. 2.

Per cælum. Cic. de Univers. 30. Has ob causas nata astra sunt, quæ per cælum penetrantia, solstitiali se & brumali revocatione converterent.

Sub terras. Cic. 6. Verr. 107. Abreptam ex eo loco virginem secum asportasse, & subito non longe a Syracusis penetrasse sub terras. De Plutone.

Penetrare se, antique, pro Inferre sese. Gell. lib. 5. cap. 14. Specum quandam nactus remotam latebrosamque, in eam me penetro & recondo. [Ex Plauto H. St. V. seq. exempl.
Penetrare se in fugam, Fugere. Plaut. Amph. 1. 1. 94.
Penetrare pedem aliquo. Plaut. Men. 5. 2. 64.
Penetrare in animos Cic. de Clar. Orat. 142. Nulla res magis penetrat in animos, eosque fingit, format, flectit.
Contagia morbi penetrent in animum. Lucret. lib. 3. 472.
Tremor penetrat in artus. Ovid. 11. Met. 424.
Nidor penetrat in artus. Lucret. lib. 2, 682.
Pavor penetrans in præcordia. Sil. lib. 16. 515.
Penetrare, ad personam relatum. Tacit. 3. Ann. 4. Nihil tamen Tiberium magis penetravit. conf. Idem Hist. 1. 4.
Tum penetrabat eos, posse hæc, &c. Lucret. lib. 5. 1261. i. e. Tum veniebat eis in mentem: vel tum sibi persuadebant. Lambinus.
Penetrare vitam, famamque alicujus. i. e. Perspicere. Tacit. 4. Hist. 7. Al. In vitam.
Penetrari, Infinit. passiv. Lucret. lib. 2. 539.

— vallo munitus eburno
Ut penitus nequeat penetrari, &c.

PENETRATUS, a, um. [[illegible]] Partic. ut,
Corpore penitus penetrata. Lucret. lib. 1. 529. Idem 4. 671.
Limina penetrata mortis. Stat. 4. Silv. 6. 104.
Penetratis omnibus Hispaniæ gentibus. Paterc. 2. 3. pr.
Penetratæ cum victoria Media, Albania, Iberia. Paterc. 2. 40.
PENETRATIO, ōnis. f. Apul. 4. Florid. p. 360. Elmenh. Paribus utrinque aculeis, simili penetratione, mutuo vulnere.
PENETRATOR, ōris. m. Augustin. Epist. 199. Paulin. Nolan. Epist. 29. Prudent. Hamartig. 874.

Illis viva acies: nec pupola parva, sed ignis
Trajector nebulæ, valli & penetrator operti est.

PENETRABILIS, e. Adj. [[illegible]] Quod facile penetrat: & interdum Quod facile penetrari potest. Martial. lib. 4. 19.

Ne madidos intret penetrabile frigus in artus. V. Drakenb. ad Sil. 7. 649. Virg. 1. Georg. 93.
— aut Boreæ penetrabile frigus adurat.

Caput haud penetrabile Nili. Stat. 3. Silv. 5. 21. [i. e. Haud vestigabile.
Corpus nullo penetrabile telo. Ovid. 12. Met. 166.
Fulmen penetrabile. Ovid. 13. Met. 857.
Pectus nulli penetrabile ferro. Stat. 2. Theb. 653.
Querimonia penetrabilis. Gell. lib. 10. cap. 3.
Telum penetrabile. Ovid. 5. Met. 67. conf. Virg. 10. Æn. 481.
Compar. Macrob. Saturn. 7. 12. Penetrabilius in venas vinum.
PENETRALIS, e. [[illegible]] Adj. legitur apud Virg. 2. Æn. 297. pro Interno & interiore: ut,

Æternumque adytis effert penetralibus ignem.

Dii penetrales, Penates. Cic. 2. de Nat. Deor. 68.
Foci abditi ac penetrales. Cic. de Arusp. Resp. 57.
Focos penetrales deserere. Catull. ad Mallium 66. 102. al. Deos.
Frigus penetrale, Quod penetrat. Lucret. lib. 1. 495.
Germania penetralis. Tacit. 2. Ann. 10. Ille fas patriæ, libertatem avitam, penetrales Germaniæ deos, &c. Cheruscorum regionem videtur appellare Penetrala Germaniæ, quod sit penitior, atque interior, aut potius templum Cheruscorum. [Ergo substantivum, non Adj. foret. Al. Penetrales, quod probo. Quin & Penetralis sensu eodem relinqui possit.
Ignis penetralis. Lucret. lib. 1. 536. i. e. Qui in res omnes, quibuscunque adhæserit, sese cito insinuat. Lambinus.
Sacrificium penetrale, inquit Festus, Quod in interiore parte sacrarii conficitur. Unde & Penetralia cujusque dicuntur. Et Penes nos, Quod in potestate nostra est. Festus.
Sedes penetralis. Virg. 4. Æn. 504.
Tecta penetralia. Virg. 1. Georg. 379.
Templa penetralia cæli. Lucret. lib. 1. 1098. al. Tonitralia.
Tenebræ penetrales. Solin. cap. 58. extr. [Nisi Latebrales reliquit.
Abditum & penetrale. V. Abditum, in ABDO.
Compar. Lucret. lib. 2. 382.

Quare fulmineus multo penetralior ignis, &c. Sic restituit Lambin.

PENETRALE, is. n. sive per apoc. PENETRAL, quo utitur Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 1. [[illegible]] significat Omnem partem interiorem domus vel templi, licet sit intecta, ut ait Servius: seu Omne quod in intimis partibus est, ut vult Valla. Virg. 6. Æn. 71.

Te quoque magna manent, regnis penetralia nostris. Martial. lib. 10. 51.
Nec Capitolini summum penetrale tonantis.

Regum penetralia. Virg. 2. Æn. 484. i. e. Aulæ regiæ interiora.
Alta penetralia. Virg. 7. Æn. 59.
Arcana recti penetralia. Stat. 5. Theb. 313.
Faustis sub penetralibus nutrita indoles. Hor. 4. Carm. 4. 26.
Patrium penetrale in sedes novas transferre Ovid. 15. Met. 34.
Profundum penetrale. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 444.
Contaminare penetralia. Liv. 45. 5.
Penetralia, sunt Penatium deorum sacraria. Paulus. conf. Lex. Pitisc. Liv. 6. 41. extr. Tredamus ancilia, penetralia, deos.
Metaphorice pro Arcanis præceptis ponit Quintil. 6. 2. Sed mihi in animo est ipsa hujus loci aperire penetralia.
PENETRALITER, Adv. Fortun. 4. Mart. Penetraliter ulcere mordent.
PENEUS, sive PENEOS, i. m. [Πηνειός] Fluvius Thessaliæ, de quo Plin. lib. 4. cap. 8. sic scribit, Et ante cunctos claritate Peneus, ortus juxta Gomphos: interque Ossam & Olympum nemorosa convalle defluens, D. stadiis, dimidio ejus spatio navigabilis. In eo cursu Tempe vocantur, V. M. passuum longitudine, & ferme sesquijugeri latitudine, ultra visum hominis attollentibus se dextra lævaque leniter convexis jugis. Intus sua luce viridante allabitur Peneus, viridis calculo, amœnus circa ripas gramine, canorus avium concentu. In hujus ripa Daphnis in laurum conversa dicitur. V. Ovid. 1. Met. 569. Ælian. V. H. 3. 1.
Senex Peneus Ovid. 2. Met. 243.
Stagnans. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 180.
PENEIUS, a, um. Adj. [Πηνειός] ut,
Stagna Peneia. Stat. 4. Theb. 143.
Arva. Ovid. 12. Met. 209.
Daphne. Ovid. 1, Met. 452.
Laurus Peneia. Valer. 1. Argon. 386.
PENEUS, a, um. aliud Adj. ut voc. Nympha Penea. Ovid. 1. Met. 504. Sed Heins. Penei, vocativo Gr. seq. dict. legit.
PENEIS, idis. f. [Πηνηΐς] patronym. ut, Nympha Peneis. Idem 1. Met. 472.
PENIA, [Πενία] Paupertas dea, de qua hanc Plato refert fabulam in Symposio, qua novam rationem affert cur Veneri semper hæreat Cupido. Scribit autem Plato, nata Venere Jovem natalitia diis præbuisse, atque in eo convivio cum ceteros deos, tum Porum Metidis filium interfuisse: Illum autem largius æquo potum, nectareque ebrium, in Jovis hortos introivisse, ibique obdormivisse: Peniam vero, quæ ad illud convivium mendicandi gratia venerat, insidias Poro egestate coactam struxisse, & propter illum cubuisse, ut ab eo (si modo id consequi posset) gravida facta filium pareret. Illam igitur a Poro compressam esse, atque ex eo concubitu gravidam factam, Cupidinem peperisse: inde evenisse ut Cupido Venerem potius, quam matrem, sequatur. Monuit Lambinus. V. ipsum Plat. p. 187. ed. Bas. Gr. Aristoph. in Pluto, & Lucian. in Tim. A Gadareis eam Arte præcipua religione cultam, ut quæ, ingenia acuendo hominum, artium inventrix videatur, ex Arriano tradit Gyrald. Synt. 1. p. 57. edit. Basil.
PENICILLUS, PENICULAMENTUM, PENICULUS, V. PENIS.
PENINSULA, V. PÆNINSULA.
PENIS, is. f. [[illegible]] Cauda dicitur, a pendendo. Fest. V. Voss. Etymolog. Gloss. Lat. Gr. Penis, [illegible], Πρόσθεμα.
Penis, Virile membrum. Cic. 9. Fam. 22. Caudam antiqui penem vocabant, ex quo est propter similitudinem penicillus. At hodie penis est in obscœnis. At vero Piso ille frugi in annalibus suis queritur, adolescentes peni deditos esse. Quod tu in epistola appellas suo nomine, ille tectius penem: sed quia multi, factum est tam obscœnum, quam id verbum, quo tu usus es. Et est masc. sicut Panis, Funis, & similia. Cato 4. Dist. 10.

Indulgere gulæ noli, quæ penis amica est. Leg. Ventris in libris vulgatis.

PENITUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod est ex pene, hoc est cauda. Unde Panica offa, i. e. Offa porcina cum cauda in cœnis puris, inquit Festus. Plaut. Mil. 3. 1. 165. Aufer illam offam penitam. Al. Porcinam.
PENICILLUS, & PENICULUS, i. m. sive PENICILLUM & PENICULUM, i. n. [[illegible]] diminutiva sunt a Penis, & significant, Ea quibus calceamenta, vasaque terguntur, ut ait Festus: & fiebant olim ex pena, id est ex cauda animalium. Cic. 9. Fam. 22. Caudam antiqui penem vocabant, ex quo est propter similitudinem penicillus. Ter. Eun. 4. 7. 7.

Quid, ignave, peniculone pugnare, qui istum huc portes, cogitas? Plaut. Men. 2. 3. 40.
Peniculo. M. quis iste peniculus? qui extergentur baxeæ? Hinc nomen servis, quod penicillo mensas mundarent. ut Plaut. Men. 1. 1. 1. sub persona parasiti,
Juventus nomen fecit Peniculo mihi,
Ideo quia mensam, quando edo, detergeo. V. Turneb. Advers. 18. 15.

Penicillus, & Peniculus, quod etiam neutrum fecit Quintilianus: illud Instrumentum appellamus, quo pictores pingunt, quod caudarum extremitatibus fiat. Plin. lib. 35. cap. 10. Arreptoque peniculo, lineam ex colore duxit summæ tenuitatis, per tabulam. Quintil. lib. 2. cap. 21. Neque enim scientia desiderat instrumentum, qua potest esse consummata, etiamsi nihil faciat, sed ille opifex, ut cælator cælum, & pictor penicilla. Cic. 2. Q. frat. 15. Quum pingam coloribus tuis, penicillo meo. Hic per translationem. V. Buleng. de Pictur. 1. 13.
Panicolum, sive Penicillum tectorium. Plaut. Milit. 1. 1. 18. al. Panniculum tectius. q. V.
Peniculum, sive Penicillum, Quo vulnera stipantur: vel ideo ne claudantur, vel ut aperiantur magis, ut sunt penicilli ex linteolis concerptis, ex medulla sambuci, & ex spongia. Plin. Tum peniculo vulnus apertum. Celsus 7. 7. 6. Deinde exigua penicilla interponenda.
Peniculi spongiæ longæ ✱ propter similitudinem caudarum appellatæ. Penes enim caudæ appellabantur. Festus.
Penicillus etiam dicitur Spongiæ genus mollissimum, ex quo fiunt penicilli. Plin. lib. 31. ad finem.
PENICULAMENTUM, i. n. [[illegible]] Pars vestis, auctore Nonio 2. 624. Ennius lib. 16. Annal.

Pendent peniculamenta unum ad quemque pedum. Lucil. lib. 19.
Peniculamentum vere reprehendere noli. V. Scalig. Catalect. p. 162.

PENITUS, a, um. V. PENIS.
PENITUS, a, um. Adj. [ἔνδοθεν] proprie Intrinsecus significat. Unde Penitior dicitur Interior, & Penitissimus, Intimus. Plaut. Asin. 1. 1. 28.

— age, agensque aufcras.
D. Etiam ne? L. quæso hercle usque ex penitis faucibus.

Flamma penita. Catull. in Carm. nupt. 59. 176.

At non minus, atque tu,
Pectore uritur intimo,
Flamma, sed penita magis. Scaliger legit Penite. i. e. Magis penitus, sive penitius.

Compar. In penitiorem partem domus se trahere. Apul. apud Priscian. p. 599.
Superl. Pectus penitissimum. Plaut. Cist. 1. 1. 65. Idem Pers. 4. 3. 72. Barbaria penitissima.
Scythas penitissimus. Gell. 11. 4. Macrob. Saturn. 5. 19. De Græcorum penitissimis litteris hanc Historiam eruit Maro.
PENITE, Adv. antiq. Catul. Nupt. Mall. 178. ut vult Scaliger. V. dict. præced.
Compar. Cels. 5. 28. 11. Penitius condita suppuratione.
Superl. Sidon. 4. Epist. 9. Actiones ejus quotidianas penitissime inspexi.
PENITUS, [ἔνδον, [illegible]] Adv. locale, quasi Pene intus, Id est valde interne, seu Intrinsecus, vel intima parte & secreta. ut quum dico, Penitus me noscis. hoc est Intus & in cute. Virg. 3. Æn. 32.

— & causas penitus tentare latentes. Cic. 1. de Legib 17.

Sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam putas?
Abditum penitus. V. ABDO.
Abditum penitus aurum & argentum effodere. Cic. 2. Off. 13.
Bene penitus in alicujus familiaritatem sese dare. Cic. 4. Verr. 169. Qui & sui quæstus causa, & fortasse quod sociorum interesse arbitrabatur, bene penitus in istius familiaritatem sese dedit.
Cognoscere penitus, Perfecte, & usque ad interiora. Cic. 1. de Orat. 17. Omnes animorum motus, quos hominum generi natura tribuit, penitus pernoscendi.
Com-

Digitized by Google

Comprehendere penitus animo omnes virtutes. Cic. pro Corn. Balb. 3.
Convellere penitus judicio aliquo Rempub. Cic. de Clar. Orat. 115.
Demittere se penitus in aliquam causam. Cic. 8. Att. 10.
Exterrita penitus tellus. Virg. 3. Æn. 673.
Figere præcepta penitus animo. Tacit. Agric. cap. 45. n. 6.
Inclusum penitus in venis atque visceribus Reipub. periculum. Cic. 1. in Catil. 31.
Insedit penitus hæc opinio. Cic. 5. Fam. 13.
Penitus insitus, & abstrusus. Cic. pro Cluent. 4. Evellam ex animis hominum tantam opinionem, tam penitus insitam, tam vetustam?
Insitum penitus odium. Cic. 2. de Lege Agrar. 14.
Intrare penitus in familiaritatem alicujus. Cic. 1. Q. frat. 1.
Mandare penitus animo & menti aliquid. Cic. 1. In Catil. 27.
Noscere penitus aliquem. Cic. 2. Fam. 15.
Notus penitus. Hor. 1. Epist. 18. 80.
Perspectæ penitus planeque cognitæ res. Cic. 1. de Orat. 108.
Penitus [πάντη, πάντως, παντελῶς] aliquando pro Adv. qualitatis ponitur, Prorsus, vel Valde, aut Omnino. Virg. 1. Ecl. 67.
Et penitus toto divisos orbe Britannos. i. e. Omnino, inquit Servius. V. mox not. Cic. 3. de Fin. 10. Et honestum ipsum quasi virtutis lumen extinxeris, & virtutem penitus everteris.
Abrasa penitus supercilia. Cic. pro Rosc. Com. 20.
Diffidere penitus Reipublicæ, rationes a te collectæ vetabant. Cic. 5. Fam. 13.
Perdere penitus seipsum. Cic. 1. de Fin. 49.
Tollere penitus aliquid. Cic. 1. de Nat. Deor. 120.
Penitus prorsum latet hæc natura. Lucret. lib. 3. 274.
Penitus, quasi dicas Remote, aut longe. Virg. 1. Æn. 516.
— ater quos æquora turbo
Dispulerat, penitusque alias advexerat oras. Servius; Penitus; Longe a regina remotos. [Huc potuit etiam superiorem ex 1. Ecl. 67. locum referre.
PENNA, æ. f. [πτερὸν, πτίλον, πτερὶς] Avium est. Pennæ quasi Pannus quo aves teguntur. Cic. 2. de Nat. Deor. 129. E quibus pullos quum excluserint, ita tuentur, ut & pennis foveant ne frigore lædantur.
Pennas antiqui fecerunt ex Græco, quod illi [illegible] ex quæ sunt volucria dicant. Item easdem Pesnas, & Coesnas. Fest. V. Voss. Etymolog.
Pennæ & Plumæ. Columel. lib. 8. cap. 2. Eæ sint rubicundæ, vel fuscæ plumæ, nigrisque pennis. Senec. Epist. 42. Dixi te pennam tenere: mentitus sum, plumam tantum tenebas. Pennæ in alis & cauda sunt, Plumæ in reliquo corpore avium. Scribitur & Pinne. q. V.
Celer penna anser. Ovid. 8. Met. 686.
Caules pennarum. V. CAULIS.
Jactatus pennarum. Ovid. 6. Met. 703. de Borea.
Albæ pennæ. Lucret. lib. 2. 812.
Croceæ Iridis. Virg. 4. Æn. 700.
Infirmæ. Ovid. 12. Met. 570.
Leves. Ovid. 2. Met. 581.
Mobilis. Ovid. 2. de Arte Am. 644.
Niveæ. Ovid. 2. Met. 536.
Olorinæ. Virg. 10. Æn. 187.
Præceps. Juven. 4. Sat. 149.
Præpetes. V. PRÆPES.
Puniceæ. Virg. 3. Georg. 372.
Ablata pennis Harpyia. Virg. 3. Æn. 258.
Appellere corpus pennis aliquo. Lucret. lib. 6. 751.
Claudicat nisus inania pennarum. Lucret. lib. 6. 834.
Coruscant pennis apes. Virg. 4. Georg. 73.
Credere se cœlo præpetibus pennis ausus. Virg. 6. Æn. 15.
Desertus pennis ales. Lucret. lib. 6. 821.
Deficiens penna. Ovid. 1. de Pont. 6. 72.
Dat plausum ingentem pennis columba. Virg. 5. Æn. 215.
Excutere pennas. Ovid. 6. Met. 708.
Fugiens penna. Hor. 3. Carm. 2. 24.
Jactare pennas. Ovid. 2. Met. 835.
Incidere pennas. V. paulo post, Pennæ renascuntur.
Labi pennis, Volare. Virg. 4. Æn. 223.
Pandunt pennas Halcyones. Virg. 1. Georg. 399.
Percutere pennas in aere. Ovid. 1. Met. 466.
Plaudere pennis. Ovid. 8. Met. 238.
Quatere pennas in aere. Ovid. 4. Met. 676.
Secat pennis geminis aera avis. Cic. in Arato 48.
Secat alta cœli levis penna. Seneca OEdip. 4.
Siccat Auster madidas pennas. Juven. 5. Sat. 100.
Tendere iter pennis. Virg. 6. Æn. 240.
Pennæ renascuntur, metaphoricôs, quum quis auctoritatem recuperat pristinam. Cic. 4. Att. 2. Iidem inquam illi, quos tu ne quidem ignoras, qui mihi pennas inciderant, nolunt easdem renasci: sed ut spero, jam renascentur.
Avulsæ reviviscunt pennæ. Plin. lib. 11. cap. 28.
Decisis pennis humilem demittere aliquem. Hor. 2. Epist. 2. 49.
Extendere nido majores pennas. Hor. 1. Epist. 20. 21. Se amplius efferre, quam fortunæ nostræ ferant. Ut Erasm. sic; Rem, fortunamque, quam mediocrem aut tenuem a majoribus acceperis, auctiorem reddere.
Fertur Victoria sparsis pennis. Ovid. 3. Amor. 2. 45.
Quatit celeres pennas Fortuna, Avolat. Hor. 3. Carm. 29. 54.
Volat dubiis pennis Victoria. Ovid. 8. Met. 13.
Penna non solum est avium. Apud Plin. lib. 11. cap. 28. titulus est; De pennis insectorum. In quo cap. Pennas etiam scarabeorum vocat.
Etiam plantis pennæ tribuuntur. V. PENNATUS, & Voss. Etymol.
Instrumenta scribæ calamus & penna, &c. Isidor. 6. 14.
Illic tuus pennas tam cito vertit amor. Propert. 2. 25. 22. i. e. Avolavit.
PENNŬLA, æ. f. dimin. [πτερύδιον] Cic. 2. de Nat. Deor. 129. Quum autem pulli pennulis uti possunt, tum volatus eorum matres prosequuntur.
PENNICŬLUM, i. n. Pinna illa quæ in fastigio ædificiorum sita, facili motu, ventorum indicat flatum. Plin. Perasum vocat. V. Pinnaculum, in PINNA.
PENNĀLIS, e. Adj. Sedul. Pennali libramento corpus sustentare.
Pennalis olim dictus Academicus novellus. Gesner. Thesaur.
PENNĀRIUS, a, um. Adj. ut, Theca pennaria. Ibid.
PENNOR, ari. Pennis indui. Dracont. Hexaem. 146. Pennantur tunc membra.
PENNĀTUS, a, um. Adj. [πτερωτὸς] Quod pennas habet. Plin. lib. 10. cap. 52. Pennatorum autem infecunda sunt, quæ aduncos habent ungues.
Amores pennati, Alati. Claud. in pr. Cons. Stilich. 356.
Cohors pennata. Claud. de Nupt. Honor. 204.
Equus pennatus. Plin. lib. 8. cap. 21. Lyncas & sphingas Æthiopia generat, multaque alia monstro similia: pennatos equos, & cornibus armatos, quos pegasos vocant.
Serpentes pennati. Ovid. 7. Met. 350.
Telum pennatum, Pennis munitum ut levius fiat, aeremque facilius penetret, quemadmodum in sagittis videmus. Plin. lib. 34. cap. 14.
Zephyrus pennatus. Lucret. lib. 5. 737. al. Pinnatus.
Pennatas, Impennatasque agnas in Saliari carmine, Spicas significat cum aristis, & alias sine aristis Agnas novas volunt intelligi. Paul. ex Fest.
PENNATŬLUS, a, um. Adj. dimin. Tertull. ad Nation. 1. 10.
PENNĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. Ferens pennas. Catull. 53. 89. Sidon. c. 309. &
PENNĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. [πτεροφόρος] idem. Gerens pennas. Cic. de Univers. 31. Erant autem animantium genera quatuor, quorum unum divinum atque cæleste, alterum pennigerum & aerium, tertium terrestre, quartum divinæ animationis, &c. Idem 7. Fam. 33. 2.
Sagittæ pennigeræ. Sil. lib. 8. 375.
PENNĬPES, ĕdis. c. Adj. [πτερόπους] ut, Perseus pennipes. Catul. in Camer. 55. 25.
PENNĬPŎTENS, entis. Adj. [πτεροδύναμος] Lucret. lib. 2. 867.
— & nostro de corpore sæpe ferarum
Augescunt vires, & corpora pennipotentum. Pennipotentes egregio vocabulo Aves appellat, ex eo quod pennis potiantur: nam potens est etiam potiens. ut Potenti vestimenta maris deo, id est Neptuno maris potienti. Quanquam non me latet etiam Neptuno dici posse permissam maris potestatem, eoque Potentem maris appellari, & Pennipotentes, quæ pennis volent & nituntur vocari. Turneb. conf. Lucret. 5. 787.
PENNĪNUS, i. m. Deus Alpinorum, quem in summo vertice colebant. Unde & ipsæ Alpes Penninæ dictæ. V. Liv. 21. 38. cæt. & dict. ALPES.
PENSABILIS, PENSATIO, PENSATOR. V. PENSO, āre.
PENNUS, Cognomen Juniorum. V. Ant. August. de Fam. Rom.
PENSICULATOR, PENSICULO. V. PENSO.
PENSILIS, V. PENDEO.
PENSIO, PENSITATOR, PENSITO, PENSO, V. PENDO.
PENSUM, & PENSUS. V. PENDEO & PENDO.
PENTACHORDON, i. n. [πεντάχορδον] Instrumentum quinque habens chordas. V. Mart. Capell. 9. p. 325.
PENTĂCŎSIŎMĔDIMNI, [Πεντακοσιομέδιμνοι] fuerunt primi ordinis censiti apud Athenienses, quasi Quingentis medimnis censi. Bud. lib. 5. de Asse. Aristoteles in 2. Politic. cap. 12. auctor est Solonem legislatorem quatuor census Athenis instituisse: quorum primus fuit eorum, qui Pentacosiomedimni dicti sunt, id est quingentis medimnis censi. Secundus eorum fuit, qui Zeugitæ dicebantur, ab equis & bobus jugalibus. Tertius Hippas, ab equis. Quartus Theticum dicitur, qui eorum erat, qui Thetes, id est opifices erant, hoc est operas suas locantes. Primum, secundum & tertium ad magistratus & honores admitti voluit, eosque divitum & nobilium appellatione censeri.
PENTADACTYLI, [πεντεδάκτυλοι] Pisces sunt ex genere concharum apud Plin. lib. 32. cap. ult. Al. Pendactiles, Corrupte.
PENTADACTYLON, i. n. [πεντεδάκτυλον] Herba eadem quæ Pentaphyllon. Apul. de Herb. cap. 2.
PENTADŌRON, [πεντάδωρον] Laterum e terra macerata fictorum genus. Plin. lib. 35. cap. 14. Genera eorum tria. Lydion, quo utimur, longum sesquipede, latum pede: alterum Tetradoron, tertium Pentadoron: Græci enim antiqui Doron palmum vocabant, & ideo Dora munera, quia manu darentur. Ergo a quatuor & quinque palmis, prout sunt, nominantur. Eadem est latitudo. Minore in privatis operibus, majore in publicis utuntur in Græcia. Hæc Plin. conf. Vitruv. lib. 2. cap. 3.
PENTĂGŌNUM, [πεντάγωνον] Figura est æquilatera & æquiangula composita ex quinque lateribus & angulis totidem. Eucl. 4. Elem. Theor. 11. In dato circulo, pentagonum æquilaterum & æquiangulum inscribere.
PENTAMĔTER, tri. m. [πεντάμετρος] Versus quinque constans metris, seu pedibus. Quintil. 9. 4.
PENTAMŒROS, i. [πεντάμοιρος] Quintarius, subaudi Numerus. Vitruv. 4. 1.
PENTAPETES, is. n. [πενταπετὲς] Herba eadem quæ Pentaphyllon. V. infra in PENTAPHYLLON.
PENTAPHARMACUM, i. n. [πεντεφάρμακον] Medicamentum ex quinque speciebus compositum. V. Spartian. in Æl. Ver. cap. 5.
PENTAPHYLLON, [πεντάφυλλον] Herba quinque folia habens, a Latinis Quinquefolium appellata, multiplica quidem, nam & fragi folia quina sunt, & alterius cujusdam herbæ passim crescentis, de qua copiose Plin. lib. 25. cap. 9. Apul. de Herb. cap. 2.
PENTAPŎLIS, ĕos. f. [Πεντάπολις] Regio inter Palæstinam & Arabiam, a quinque civitatibus sic appellata, ubi Sodoma & Gomorra, Adama, Zeboim, & Bela sive Zoar oppida. Sapient. 10. 6.
Fuit & Pentapolis Philistinorum & alia Libyæ.
PENTAPRŌTIA, æ. f. [πενταπρωτεία] Quinque primorum munus: quos alibi sacræ Constitutiones, Quinque Summates vocant. Spiegel. putat vocari Quinqueviros in l. de cubiculis nostris. De privileg. eor. qui in sacr. palat. militant. lib. 12. C.
PENTAPTŌTON, i. n. [πεντάπτωτον] Quod per quinque casus variatur. V. Isidor. 1. 6. Priscian. 5. 672.
PENTAPYLON, i. n. [πεντάπυλον] Jovis arbitratoris templum, in quo erat porticus habens quinque ordines columnarum quadratarum: apud Victor. Reg. 10. V. Nardin. Rom. vet. 6. 14.
PENTARCHUS, [πένταρχος] Qui quinque viris præest, &
PENTARCHIA, [πενταρχία] ipsum munus.
PENTAS, ădis. f. [πεντὰς] Numerus quinarius. Mart. Capell. lib. 7. p. 219.
PENTASĒMUS, i. m. [πεντάσημος] Genus pedis rythmici. Ibid. lib. 9. p. 330.
PENTASPASTOS, [πεντάσπαστος] Machina tractoria quinque orbiculorum. Vitruv. 10. 2.
PENTASPHÆRUM, i. n. [πεντάσφαιρον] V. If. Voss. ad Melam, 3. 7. 8. & Bynkersh. Observ. 4. 5.
PENTASTICHI, [πεντάστιχοι] Porticus dicuntur, a quinque columnarum ordinibus.
PENTATEUCHOS, i. m. [πεντάτευχος] Volumen quinque librorum. Sunt

Sunt qui declinent Pentateuchon. l. n. Pentateuchus Moysi. V. Tertull. ad Marc. 1. 10. Et Hieron. adv. Rufin. 2. 7.

PENTATHLUM, i. n. [πένταθλον] antiqui Quinquertium dixerunt. id autem genus exercitationis ex his quinque artibus constat: jactu disci, cursu, saltu, jaculatione, luctatione. Paul. V. Quinquertium infra & in Lex. Pitisc.

PENTATHLUS, i. m. [πένταθλος] Pentathli dicuntur, qui in ludo quinque artes gymnasticas exercent, videlicet discum, cursum, saltum, palæstram, & jaculationem. A Latinis Quinquertiones appellantur a quinque artibus. Plin. de Myrone, lib. 34. cap. 8. Hic fecit Delphicos pentathlos. V. QUINQUERTIO.

PENTĒCONTARCHES, æ. vel PENTĒCONTARCHUS, i. m. [πεντηκοντάρχης, & πεντηκόνταρχος] Qui præest quinquaginta militibus. quorum munus Pentecontarchia appellatur. V. Pentecontarcha, in Lex. Pitisc.

PENTĒCOSTE, ēs. f. [πεντηκοστή] Dies quinquagesimus post Pascha. Tertull. de Idol. cap. 14. Subauditur ἡμέρα. i. e. Dies. Hinc

PENTECOSTĀLIS, e. Adj. ut, Festum pentecostale. ibid.

PENTECTENA, [πεντάκτενα] apud Antiphan. Pollux lib. 7. cap. 13. dicit Tunicellas esse juxta oram purpura ornatas, radiis quinque intextas.

PENTEDACTYLUS, [Πεντεδάκτυλος] Mons in Troglodytico sinu. Plin. lib. 6. cap. 29.

PENTELĬCUS, i. m. [Πεντελικόν] Mons Atticæ, unde Pentelicum marmor. Hinc Hermæ Pentelici, statuæ apud Cic. 1. Att. 8.

PENTĒRIS, is. f. [πεντήρης] Navis quinque remorum ordines habens. Hirt. Bell. Alex. cap. 47. Capit ex eo prælio penterem, triremes duas, dicrotas octo. Al. Pentiremem vitiose legunt. Dicitur autem a πέντε & ἐρέσσω. Lat. Quinqueremis.

PENTETHRONĬCUS, a. um. Adj. vox fictitia pro Valde glorioso. ut, Pugna pentethronica. Plaut. Pœn. 2. 1. 25 Gronov. legit Ptenornithica. q. V. & Turneb. ad illud Virg. 3. Georg. 115. Frena Pelethronii.

PENTHĒMIMĒRIS, is. f. [πενθημιμερής] Latine Semiquinaria, Cæsura est in versibus, quoties post octo tempora, syllaba relinquitur, partem orationis terminans. ut

Omnia vincit amor, & nos cedamus amori. A πέντε, quinque; ἥμισυ, semis; & μέρις divisio, vel pars. V. Quintil. 9. 4. Et Auson. Epist. 4. 87.

PENTHĔSILEA, æ. f. [Πενθεσίλεια] Amazonum regina, quæ teste Justino lib. 2 cap. 4. Otreræ, sive (ut alii) Orithyiæ, successit in regno: ejusque Trojano bello inter fortissimos viros, quum auxilium adversus Græcos ferret, magna virtutis documenta exstitere. Martis & Otreræ filiam facit Servius, quam Achilles interfectam honorifice sepeliverit, enarrans illud Virg. 1. Æn. 491.

Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis
Penthesilea furens, &c. Ubi & addit, sororem suam in venatione confixisse, simulantem se cervam ferire, eoque furentem a poeta dici. Etsi & aliam probabiliorem causam subjicit.

Mæotis Penthesilea. Propert. lib. 3. 9. 14. V. Plin. 7. 56. Sunt qui Panthesilea scribunt, contra MSS. consensum.

PENTHEUS, disyll. [Πενθεύς] teste Ovid. in Met. 3. extr. Filius Echionis, ex Agave conjuge, filia Cadmi: qui quum Liberi patris sacra aspernaretur, ira numinis, a matre & sorore in Furorem versis, laceratus est. Tecta Penthei disjecta. Hor. 2. Carm. 19. 14.

Demens Pentheus. Virg. 4. Æn. 469.

PENTHĒUS, a, um. Adj. [Πένθειος] ut, Ritu Pentheo laniant corpora. Claud. 2. in pr. Cons. Stilich. 213. Stat. 2. Theb. 575.

Pentheumque trahens nondum te Phædimus æquo,
Bacche, genus.

PENTHYLUS, [Πένθυλος] Filius Demonoi, qui e Papho naves duodecim in auxilium Xerxis eduxit, quas oborta tempestate amisit. Ipse vero captus multa de exercitu Xerxis Græcos edocuit. Auctor Herodot. lib. 7.

PENTIRĒMIS, V. PENTĒRIS.

PENTŎRŎBUM, i. n. [πεντόροβον] Herba insignis, quæ notiore nomine Pæonia appellatur. Dictum Pentorobon eo quod inter cetera, quinque aut sex grana habeat, ervi semen, non magnitudine tantum, verum etiam colore referentia. V. Plin. 25. cap. 4. Et 27. 10. Et Apul. de Herb. cap 64.

PENTRI, orum. m. pl. Samnitium populus, cujus caput Bovianum. Liv. 9. 31.

PENUARIUS, V. PENUS.

PĔNŬLA, vel PÆNULA, æ. f. [φαινόλης, φελόνη] Vestis, quæ nebuloso seu pluvioso tempore supra tunicam sumebatur loco pallii, ad arcendas a corpore pluvias. Quintil. lib. 6. cap. 3. Galba penulam roganti respondit, Si non pluit, non est opus tibi: si pluit, ipse utar. Ulpian. in l. Vestis. D. de Auro & argento legatis, inter communia vestimenta, quibus vir & mulier promiscue utuntur, penulam annumerat. Lampridius scribit cap. 27. vit. Alexandrum permisisse ut senes penulis intra urbem frigoris causa uterentur: quum id vestimentum, itinerarium, aut pluviæ fuisset. Quod autem viatoria fuerit penula, Tullius 13. Att. 33. probat: Venit ad me, inquit, & quidem id temporis, ut retinendus esset: sed ego ita egi, ut non scinderem penulam. Memini enim tui: & multi erant, nosque imparati. quid refert? paulo post, C. Capito cum T. Carrinate. horum ego vix attigi penulam: & tamen remanserunt. Memini, inquit, tui; hoc est, feci quod memini te solere: qui ita invitam soles, ut penulam tamen cujusquam non scindas. Proverbii vice usurpavit Tull. ut loquimur, *Non sustinuit ut scinderet mantellum, quo apud me remaneret.* Hæc Baylius. Al. Tuum.

Rejecta penula desilire de aliquo loco. Cic. pro Milon. 29. Subaudi Post tergum.

Mulionia penula. Cic. pro Sext. 82. Sensit rusticulus non incautus, &c. suum sanguinem quæri ad restinguendam invidiam facinoris Clodiani: mulionicam penulam arripuit, cum qua primum Romam ad comitia venerat: messoria se corbe contexit.

Erat & Penula scortea. Scorta enim veteres Pellea nominabant. Martial. lib. 14. 130.

Ingrediare viam cælo licet usque sereno,
Ad subitas nunquam scortea desit aquas. Penula scortea utuntur pegasarii cursores, qui a Gallia Lugdunensi, quinto, aut sexto demum die Romam adveniant, subinde per stationes mutatis equis. Bayf. conf. Turneb. Advers. 28. 12. Torrent. ad Hor. 1. Epist. 11. 18. & ad Suet. Calig. cap. 52. vel Salmas. Hist. Aug. p. 6. vel Lex. Pitisc. in Pænula.

Penula gausapina erat Crebra, & villosa, qua hiberno tempore & frigido utebantur. Martial. lib. 14. 145.

Is mihi candor inest, villorum gratia tanta,
Ut me vel media sumere messe velis. Quidam his versiculis putaverunt penulam gausapinam inter Theristra, id est æstiva vestimenta annumerari. Verum, ni fallor, falluntur. Sensus enim Martialis est, Penulæ talem inesse candorem, tantam inesse villorum gratiam, ut, etiamsi hiberno usui sit ascripta, tamen quis penulæ specie captus, eam vel media sumere messe velit. Baylius.

Penulæ utebantur & oratores. Tacit. in Orator. dialog. 39. pr. Quantum humilitatis putamus eloquentiæ attulisse penulas istas, quibus astricti, & velut inclusi, cum judicibus fabulamur?

PĒNULĀTUS, a, um. [ἐν φαινόλῃ] Adj. Penula amictus. Cic. pro Milon. 29. Cum uxore veheretur in rheda penulatus. Martial. lib. 2. 57.

Non ipse Codrus alpha penulatorum. Idem 5. 27. Sidon. 8. Epist. 6. Censuales penulati.

PENULĀRIUM, i. n. [φαινολοθήκη] quasi Theca & vagina penulæ, interprete Non. 2. 618. Nov. Filonico, Non multo post sonoram accepit, abscedet, consequutus penularium, psilorrum petit. Quidam legunt, Non multo post zonulam accepit, abscedit, &c. Al. Sonarum.

PENULTIMUS, V. Pænultimus in PÆNE.

PENURIA, V. PENUS.

PĔNUS, i. vel PENUS, ûs. m. vel f. [ταμιεῖον, βίος] est, uppellaturque Id omne quo vescimur. Lucil.

Magna penus parvo spatio consumpta peribit. apud Non. 3. 174.

Penus est jurisconsultis, Quod esculentum aut poculentum est. Quod enim ipsius patrisfamilias, ejusque familiæ, quæ circum eos aut liberos ejus est, & opus non facit, causa paratum est, ut Mucius ait, Penus videri debet. Nam quæ ad edendum bibendumque in dies singulos prandii aut cœnæ causa parantur, penus non sunt: sed ea potius, quæ hujusce generis longæ usionis gratia contrahuntur & reconduntur, ex eo quod non in promptu sunt, sed intus & penitus habeantur, penus dicta sunt. Hæc Phavorinus apud Gell. lib. 4. cap. 1. Vide & D. tit. de penu. legat. Cic. 2. de Nat. Deor. 68. Est enim omne, quo vescuntur homines, penus.

Penus locuples. Pers. 3. Sat. 74.

Struere penum. Virg. 1. Æn. 708.

Ornare penum. V. ORNO.

Penus vocatur Locus intimus in æde Vestæ, tegetibus septus, qui certis diebus circa Vestalia aperitur: ii dies religiosi habentur. Festus.

PENUS, ŏris. n. Idem. Hor. 1. Epist. 17. 72.

Annonæ prosit, portet frumenta penusque. Columel. lib. 12. cap. 4. Prius quam penora contingant. Gell. 4. 1. extr. Ea sola esse penoris putat.

Penora inquit Paulus, dicuntur Res necessariæ ad victum quotidianum, & locus earum Penarior.

Genit. Pontanus in Dial. p. 328. Meum hoc est Fastinianum: reliquia, non cadi modi hujus, verum totius Campani penoris. H. St. V. Gell. l. c. ubi de genere & declinatione vocis plura.

PENUM, i. n. Idem. Ter. Eun. 2. 3. 18.

Quum in cellulam ad te patris penum omne congerebam clanculum. Al. Omnem. Afranius, Penum herile. Plaut. Capt. 4. 4. 12. Dicam ut sibi penum aliud ornet. V. Pompon. l. 2. D. de tritico, vin.

PENUĀRIUS, a, um. Adj. ut Cella penuaria. Suet. Aug. cap. 6. Locus permodicus, & cellæ penuariæ instar. Ulpian. in l. 3. §. sive. D. de penu. legata. Cic. de Senect. 56. Referta cella vinaria, olearia, etiam penuaria. Al. Penaria.

Vasa penuaria. Ulpian. in l. 3. D. de pen. legat. extr.

PENUARIUS, i. m. in antiquo marmore Puteolis legitur. V. PENUS.

PENĀRIUS, i. m. [ταμεῖον] ut legit Paulus in Penora, vel ut Varro de L. L. lib. 4. 33. PENARIA, æ. f. ut vero alii, PENARIUM, i. n. Locus ubi penus, id est res necessariæ ad victum quotidianum pertinentes, reponuntur. V. seq. dict.

PENARIUS, a, um. Adj. [ταμιευτικός] Quod ad penum pertinet. ut, Penaria cella. Cic. 4. Verr. 5. τὸ Cella subauditur & in superiore Varr. loco.

PENĀTOR, is. m. Qui penus gestat. Cato adversus M. Acil. Postquam nautas ex navibus eduxi, non ex militibus atque nautis piscatores, penatores feci sedarum dedi. Fest. Locus mendosus. V. Dacer.

PĒNŪRIA, æ. f. [ἔνδεια] Omnis inopia rerum, & præsertim earum, quæ in penu recondi solent. Penuria, inquit Paulus, quod pene minus sit, quam necesse est. Sed quia Virg. primam produxit, putant alii a Græco πεῖνα fames potius deduci.

Immo Penuria, a πεῖνα. H. St. Sunt qui Pænuria scribunt, a pæne.

Copia & Penuria, contraria. Cic. 2. de Invent. 215.

Penuria cujusvis rei defectus. ut

Cibi penuria. Lucret. lib. 5. 1005.

Amicorum. Cic. de Amicit. 62. Sunt igitur firmi, & stabiles, & constantes eligendi, cujus generis est magna penuria.

Penuria aratorum. Cic. 5. Verr. 126.

Civium ejusmodi penuria est. Ter. Adel. 3. 3. 88.

Næ illiusmodi jam nobis magna civium
Penuria est, antiqua homo virtute ac fide.

Consilii penuria. Plin. lib. 8. cap. 6.

Mulierum penuria. Liv. 1. 9.

Virorum fortium. Cic. 7. Verr. 25. Ne diutius, in tanta penuria virorum fortium, talem imperatorem ignorare possitis.

Edendi penuria. Virg. 7. Æn. 113.

— vertere morsus
Exiguam in Cererem penuria adegit edendi.

P E P

PĔPĂRĒTHUS, [Πεπάρηθος] Insula una ex Sporadibus. Plin. lib. 4. cap. 12. conf. Ovid. Met. 7. 471. Senec. Troad. 840.

PEPLION, [πέπλιον] Herba, quæ alias Portulaca dicitur. de qua Plin. lib. 20. cap. 20. Galen. lib. 8. de Simplic. medicam. facultatibus, cap. 41.

PEPLUS, [πέπλος] Herba est, inquit Plin. 27. cap. 12. quam aliqui Sycen, alii Meconion aphrodes vocant, ex una radice tenui fruticat, &c.

PEPLUM, i. n. vel PEPLUS, i. m. [πέπλον, ὁ πέπλος] Vestis solennis, quæ injicitur vel viro vel feminæ, vel deo, deæve. Serv. Peplum proprie est Palla picta feminea, Minervæ consecrata: at Plaut. Fragm. 2. 38.

Nunquam

Digitized by Google

Nunquam ad civitatem venio, nisi quum infertur peplum. Hodie multi abutuntur hoc nomine. Hæc Serv. ad illud Virg. 1. Æn. 479.

Crinibus Iliades passis, peplumque ferebant. V. Taubm. p. 1483. Et Plaut. Phil. Merc. 67. Et Cælium Rhodig. 14. 18. vel Meurs. Panathen. c. 17. sq. Turneb 14. 15. Eundem explicans Virg. locum, Hoc e veteri ritu, inquit, magnis enim in periculis deos precantes & obsecrantes, eorumque fidem & opem implorantes, etiam vestibus ornabant, illo cultu favorem numinis emere se credentes. Peplum igitur Trojanæ mulieres ferunt, ut ea veste Minervæ simulacrum induant, & deam propitiam habeant. V. plura ibid. ex Homeri & Æschyli interprete. conf. Lex. Pitisc. Fluens peplus. Claud. de Nupt. Hon. 123.

PEPO, ŏnis. m. [πέπων] Plin. lib. 20. cap. 2. Pepones qui vocantur, refrigerant maxime in cibo, & emolliunt alvum. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Hactenus Plin. conf. Idem 19. 5. Peponum multa sunt genera, ab ipsorum sapore & figuris petita.

Per metaphoram pro convicio usurpatur. ut apud Tertull. de Anima cap. 32. Pepo tam insulsus. Idem adv. Marc. 4. 40. Peponem cordis loco habere. i. e. Stupidum esse. V. Erasm. Chil.

PEPRŌMĔNA, es. f. [Πεπρωμένη] Fatum, sive Parca, sic dicta, a v. περαίνω, quod omnia terminet, & nihil eorum quæ sunt, infinitum relinquat. Lil. Syntag. 6.

PEPSIS, is. f. [πέψις] Latine Concoctio dicitur. Gell. 13. 29. Unde

PEPTICUS, a, um. Adj. [πεπτικός] ut, Medicinæ pepticæ, Medicamenta, quæ ad concoctionem juvandam adhibentur: ἀπὸ τοῦ πέπτειν, Coquere. Plin. lib. 20. cap. 18. Podagris illinitur cum lacte mulierum: sic & foliis ipsis utuntur. Item ad sacros ignes, & vulnera ex aceto. Ego tamen damnaverim collyriis addi: multoque magis quas vocant lexipyretas, quasque pepticas. Subaudi Compositiones.

P E R

PER, [διά, ἀνά] Præp. accusativo jungitur. Ter. prol. Eun. 39. Falli per servum senem.

Per ex περί, quum habeat item talem usum, ut, περὶ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, Per idem tempus. Vide Thes. & quæ notavi in marg. Item, περὶ τοῦ πολυθρυλήτου περὶ τοῦ Καίσαρος. Dio 181. circa finem. Per Cæsarem. Sed & Præ hinc est factum. H. St.

Per in Pel, in multis compositis, ut Pellliceo, pro Perliceo. H. St. V. in litt. L & R. & verbis ipsis.

Per alium ostendere suam sententiam, Alterius adminiculo. Ter. Heaut. 2. 1. 7.

Per alium dare. Ter. Heaut. 3. 1. 61.

Per alium transigam, recede de medio. Cic. pro Rosc. Amer. 112.

Per me percontatus sum, sineque indice aliquo. h. e. Ex meipso, nullo alio suadente. Plaut Merc. prol. 17. Sed varia est lectio. V. Gronov. in loc. [Per me, valet Ipsemet, ut Per se, Per se &c.

Per procuratores, aut per se ipsum agere. Cic. 4. Att. 15.

Per se, & Propter se, hoc est Propter excellentiam sui. Cic. de Amicit. 82. Ita pulcherrima illa & maxime naturali carent amicitia, per se & propter se expetita.

Per se aliquid posse, quasi Nullo adjutore. Cic. de Amicit. 26. Ut dandis, recipiendisque meritis quod quisque minus per se ipsa posset, id acciperet ab alio, vicissimque redderet.

Per se sibi quisque carus est. Ex sese, sua natura, & quod dicitur Naturaliter. Cic. de Amicit. 80. Ipse se quisque diligit, non ut aliquam a seipso mercedem exigat caritatis suæ, sed quod per se sibi quisque carus est.

Sua sponte, & per se jucunda. Cic 1. de Finib. 25. Si concederetur, etiam si ad corpus nihil referatur, ista sua sponte & per se esse jucunda, per se esset & virtus & cognitio rerum, quod minime ille vult, expetenda.

Per se ipse ac sua sponte ardor movetur. Cic. 2. de Nat. Deor. 31.

Per se solus. Liv. 1. 49. Cognitiones capitalium rerum sine consiliis per se solus exercebat.

Per se ipsa probitas parum tuta. Salust. in Jugurtha. 14. 4.

Per se splendet virtus semper, neque alienis unquam sordibus obsolescit. Cic. pro Sext. 60.

Per te tibi consulis. Hor. 1. Epist. 18. 1.

Per suos inimicos aliquid ad te delatum esse, non sine magno quidem dolore, is mihi visus suspicari. Cic. ad Brut. 1.

Per, Trans, ut Per cornu aliquid infundere. Columel. lib. 6. cap. 2.

Per caliginem quasi videre aliquid. Cic. 12. Philip. 3.

Per ignes fugere pauperiem. Hor. 1. Epist. 1. 46. Per ignem autem, seu per ignes ire dicuntur, qui quippiam magno cum sui capitis periculo moliuntur. V. IGNIS.

Per mare pauperiem fugiens, per saxa, &c. Hor. 1. Epist. 1. 46.

Per medios ruit. Virg 4. Æn. 674.

Per membranas oculorum ut cerni posset, fecit eas perlucidas natura. Cic. 2. de Nat. Deor. 142.

Per nebulam aliquid scire aut audire. Plaut. Pseud. 1. 5. 48.

Per venas fusus sanguis. Tacit. 4. Hist. 11.

Per vulnera animam profundere. Ovid. Vide ANIMA. H. St. Ex Epist. 1. Sabin. v. 76. — animam per vulnera mille profudit.

Per, pro eo quod Gallice dicimus, *Au travers.* Plin. lib. 12. cap. 5. Fructus per folia solibus coctos prædulci sapore.

Per Causalis, vice Ablativi causæ, vel instrumenti, quæ & Propter, vel Cum, vel Ex reddit sæpe.

Per accidens. Firmic. lib. 5. cap. 4. Erunt etiam duorum patrum, aut duarum matrum filii, unius scilicet per naturam, alterius vero per accidens.

Per adoptionem pater, Qui me adoptavit. Plin. Epist. 103. lib. 5. Tacit. 1. Ann. 3. Adsciri que per adoptionem a Tiberio jussit.

Per ambages. Liv. 5.

Per ambages fatigare aliquem. Quintil. lib. 3. cap. 11.

Per avaritiam aliquid appetere. Cic. pro Rosc Com. 21.

Per castimoniam summam virorum ac mulierum quæ sacra fierent, per stuprum & flagitium violare. Cic 6. Verr. 102.

Per cavillationem ad aliquid perduci. Liv. lib. 38 14. extr.

Per causam, h. e. Per simulationem, dissimulando. Liv. 2. Per causam renovati ab Æquis belli, h. e. Pretextu. V. CAUSA.

Per causam aliquam gratiam alicujus sibi conciliare Cic. de Lege Manil 70.

Per comitatem omnia disperdidit. Plaut. Trin. 2. 2 54.

Per compositionem. Cic. pro Rosc. Amer. 33. Quos quia servare per compositionem volebat, ipse ab his interemptus est. Quod vulgus dicit, *Secundum quod composuerat.*

Per consequentias contineri. Ulpian. in l. 1. D. de auctor. & cons. tutor. *En consequence. Quand aucune chose resulte ou advient, non prent pour raison de ce que les parties ont faict ou voulu entr'elles principalement, mais par dependence & suite necessaire de ce qui a esté faict.*

Per consequentias negotium alicui geri. l. Quod dicimus. D. de auct. & cons. tut. *Quand quelque chose se fait au profit d'une personne en consequence d'autre acte, & non principalement.*

Per consequentiam i. e. Propter. Ulpian. l. Moris. D. de pœnis.

Per contrarium. Ulpian. In l. Julian §. Si venditor. D. de act. empt. & vend. Per contrarium quoque idem Julianus scribit.

Per contumelias alicui insultare. i. e. Contumeliis. Liv. 3. 62.

Per culpam venire in necessitatem. Auctor. ad Heren. lib 2. 23.

Per dedecus summum vitam amittere, Cum dedecore. Cic. pro Rosc. Amer. 30.

Per deridiculum verba dare alicui. Plaut. Pseud. 4. 5. 7.

Per dilationes. Liv. 5.

Per directum. Plin. lib. 5. cap. 22.

Per discordiam optimatium, dissensionemque, patribus principibusque cædes periculaque non creentur. Cic de Arusp. Respon. 40.

Per dolum dimicare. Hirt. lib. 5. Bell. Afr. 73. Hor. 1. Carm. 10. 9.

Per dolos doctos auferre aliquid. Plaut. Pseud. 1. 5. 70.

Per fas, & fidem deceptus. Liv. 1. conf. FAS & NEFAS.

Per fidem qui nos sæpenumero fefellerunt, eorum orationi fidem habere non debemus. Cic. 1. de Invent. 71.

Per figuram offerre jusjurandum. Suet. de Clar. Rhet. cap. 5.

Per flagitium famam perdere. Ter. Heaut. 5. 1. 56.

Per fraudem summam & malitiam fingere aliquid. Cic. pro Quint. 56.

Per gratiam abire ab aliquo. i. e. Cum gratia. Plaut. Mil. 4. 1. 32.

Per gratiam absolvere, Propter. Cic. 2. Verr. 48. Ut nemo a vobis, ut istum absolvatis per gratiam, conetur contendere.

Per ignaviam in prælio sonum tubæ ferre non potes. Auctor ad Heren. lib. 4. 22.

Per imprudentiam decipi. Cic. pro Rosc. Com. 21.

Per incommodum alterius & calamitatem qui non ascendit, & sua virtute in altiorem locum pervenit, is mihi videtur amplissimus. Cic. pro Rosc. Amer. 83.

Per injuriam, Cum injuria. Cic. 1. Verr. 55. Ab hac præfectus Antonii quidam symphoniacos servos abducebat per injuriam, quibus se in classe uti velle dicebat.

Per injuriam summam. Cic. 3. Verr. 135. Ne per summam injuriam pupillum Junium fortunis patris conetur evertere.

Per insidias interficere, Ex insidiis. Cic. pro Domo, 59. Quod tum toties per insidias interficere voluistis?

Per invidiam depelli Tribunatu. Cic. 3. de Orat. 11.

Per iram aliquid facere quod nos pœniteat. Cic. 4. Tusc. 79.

Per iram & levitatem crimen commentum. Liv. 26.

Per jus & magistratum aliquem defendere. Cic. pro Quint. 63.

Per latrocinium imposita lex. Cic. in Pison. 30.

Per litteras mihi ignoscit. Cic. 10 Att. 3. Cæsar mihi ignoscit per litteras. Pro eo quod est, Litteris, vel Scribit se mihi ignoscere.

Per litteras colloqui cum aliquo. Cic. 1. Fam. 7.

Per litteram unam scriptum. Suet. de Clar. Grammat.

Per ludibrium consulere aliquem. Tacit. 1. Ann. 10.

Per ludicrum audire, per jocum quærere. Liv. 24.

Per ludum & jocum aliquem fortunis evertere. Cic. 3. Verr. 21. Tantum dicam, paucos homines arrogantes hoc adjutore Q. Opimium per ludum & jocum fortunis omnibus evertisse.

Per ludum & negligentiam pervenire ad aliquid. Cic. 7. Verr. 108. Modo L. Fimbriam, C. Marium, C. Cœlium videmus non mediocribus inimicitiis ac laboribus contendere, ut ad istos honores pervenierent, ad quos vos per ludum & per negligentiam pervenistis.

Per luxuriam effundere atque consumere, quod per scelus quis est adeptus. Cic. pro Rosc. Amer. 6.

Per malitiam aliquid facere. Cic. pro Rosc. Com. 21.

Per maturitatem Dehiscentes. Plin. lib. 12. cap. 7. Correctiora exemplaria legunt, Dehiscentes maturitate.

Per metum. Plaut. Aul. 2. 1. 12.

Neque occultum id haberi, neque per metum mussari.

Per necessitatem. Liv. 1. Sed rem immaturam, nisi aut per occasionem, aut per necessitatem aperiri noluerat.

Per necessitatem ultimam. Liv. 2.

Per notas nos certiores quam scite facit Juppiter. Cic. 2. de Divin 7.

Per occasionem. Liv. 1. 11. Dum ea ibi Romani gerunt, Antemnatium exercitus per occasionem ac solitudinem hostiliter in fines Romanos incursionem facit.

Per occultum subvertere aliquem. Tacit. 4. Ann. 71.

Per officium, Officii causa. Tacit. 1. Ann. 24. extr. Druso propinquanti, quasi per officium, obviæ fuere legiones.

Per pacem. Plaut. Amphit. 1. 1. 232.

Obsecro ut per pacem liceat te alloqui, ut ne vapulem. h. e. Te pacato, & non irato amplius. [Bona cum pace. V. PAX.

Per potestatem auferre aliquid alicui. Cic. 6. Verr. 32. Quum iste ab sese hydriam, Boeti manu factam, præclaro opere, & grandi pondere, per potestatem abstulisset, se sane tristem & conturbatum domum revertisse. V. POTESTAS.

Per quod effectum est ut te consulerem. Plin. 10. Epist. 83.

Per rationem hanc aliquid alicui dare, pro Ad hunc modum, hoc modo. Cic. 4. Verr. 127. Ita Jovis illud sacerdotium amplissimum per hanc rationem Theomnasto datur.

Per ridiculum. Plaut. Truc 2. 2 8.

Per risum & jocum aliquid contemnere. Cic. 2. de Lege Agrar. 95.

Per scelus & latrocinium ex fanis religiosis auferre aliquid Cic. 3. Verr. 57.

Per semen. Cato R R. c. 17. Tum primum per semen incipiunt maturæ esse.

Per sententias aliquorum, jusque jurandum aliquid alloqui. Cic. pro Rosc. Amer. 8.

Per silentium adesse æquo animo, Tacite audire. Ter. in prol. Phorm. 31.
Per silentium eo deducti. Liv. 25.
Per. simulationem. Cic. 6. Verr. 6. Non ablata ex urbibus sociorum, quatridui causa, per simulationem Ædilitatis, domum deinde atque ad suas villas auferebant.
Per simulationem amicitiæ aliquem prodere. Cic. Post redit. ad Quirit. 21.
Per speciem, Simulata occasione, per simulationem, fingendo Liv. 1. 41. Itaque per aliquot dies, quum jam exspirasset Tarquinius, celata morte, per speciem alienæ fungendæ vicis, suas opes firmavit.
Per stuprum, & flagitium violare. V. Per castimoniam, supra.
Per subitum, idem quod Subito, repente. Sil. lib. 15. 145.

— Carthaginis omnes
Per subitum reptæ pennis victoria lata
Terruerat gentes.

Per subitum, quia uno die Scipio rapuerat seu expugnaverat Carthaginem. V. Drakenb. & N. Heins. Idem lib. 14. 310.

Qui simul, affixo vicina in robora ferro,
Sustulerant sublime ratem, (miserabile visu)
Per subitum rursus laxatis arte catenis,
Tanta præcipitem reddebant mole profunda,
Ut totam haurirent undæ cum milite puppem.

Per tacitum, idem quod Tacite. Sil. lib. 17. 216.

Ductor defixos Itala tellure tenebat
Intentus vultus, manantesque ora rigabant
Per tacitum lacrimæ, & suspiria crebra ciebat.

Per triumphum aliquid vehere, In triumpho. Cic. 3. Verr. 57. Ea populo Romano apportavit, per triumphum vexit.
Per viam fabulari in itinere. Plaut. Cist. 5. 1.
Per vim quod actum est, ratum esse non debet. Cic. 3. Offic. 110.
Per vim & scelus plurimum posse. Cic. pro Quint. 69.
Per vim Consules creantur. Plin. in Paneg.
Per vim vitium oblatum virgini. Ter. Adelph. 3. 2. 10.
Per vim lata lex. Auctor de Viris illustr. cap. 62. pr.
Per vinum exortum dissidium: h. e. per ebrietatem. Plaut. Mil. 3. 2. 59. Cic. 4 Acad. Sive in quiete, sive per vinum, sive per insaniam.
Per vinum, aut per lasciviam lapsis, capitalis pœna remittenda est. Arrius Menander in l. Omne. D. de re militari.
Per visum. Cic. de Amicit. Quæ se in quiete per visum ex Africano audisse dicebat.
Per, pro Sub prætextu. Cic. pro Cæcin. 7. Qui per tutelam aut societatem, aut rem mandatam, aut fiduciæ rationem fraudavit quempiam: in eo, quo delictum majus est, eo pœna est tardior.
Per compita manat rumor. Hor. 2. Serm. 6. 50.
Per compita supplicatum. Liv. 27. 23. extr.
Per forum ferre. Cic. 14. Att. 18.
Per domos. Liv. 1. 9. & 25. 31.
Per intervalla. Plin. lib. 8. cap. 42.
Per manus provinciam alteri tradere. Cic. de Provinc. Consul. 39. V. MANUS.
Per omnia, In omnibus, Omnino. Columel. lib. 4. cap. 2. Quare per omnia prætulerim duobus potius seminibus depositis, quam unico periclitari.
Per ordinem, Ordine. Quintil. lib. 4. cap. 2. Sortiti noctem singuli per ordinem, cum ferro cubiculum intraverunt patre dormiente.
Per ordinem fungi honoribus. Auctor de Viris illust. cap. 67. pr.
Per partes consumere. Ulpian. in l. Nam etsi D. Si cert. petat. Si alienos nummos mutuos tibi dedi, non ante mihi teneris, quam si eos consumpseris. Quod si per partes eos consumpseris, an per partes tibi condicam, quæritur. Columel. 1. 4. & 4. 24.
Per partes emendare. Plin. 2. Epist. 5. extr.
Per partes facere. Plin. 9. Epist. 18.
Per partes reficere ædes demolitas. Ulpian. in l. Quid tamen. §. 1. D. Quib. mod. ususfr. amittatur.
Per successiones plures traditæ. Plin. 10. Epist. 8.
Per successiones sibi jus vendicare. Plin. lib. 12. cap. 14.
Per vices, Vicissim. Plin. 2. Epist. 3. Quid triclinia &c? quid cubicula diurna, nocturnaque? possidentne te, & per vices partiuntur?
Per vices annorum. Plin. lib. 12. cap. 14. h. e. Per vicissitudines.
Per amicitiam & gratiam impetrare aliquid. Plaut. Mil. 4. 5. 1.
Per beneficium & gratiam aliquid aliquibus concedere. Cic. 5. Verr. 191.
Per in hoc loq. genere Per beneficium, Vide indicem tomi 2. Cicer. ex edit. Lamb. pro, Loco beneficii. Diceremus, Tanquam beneficium. Sed Cicero addit Quasi in Orat. pro Domo sua, Sic M. Cato, invitus, quasi per beneficium, Cyprum relegatur. H. St. Exstant cap. 25. n. 65.
Nonne amori per virtutem præstat, quam vitam miseram atque inhonestam, ubi alienæ superbiæ ludibrio fueris, per dedecus amittere? in oratione Catilinæ. H. St. V. Sall. Catil. cap. 20.
Per, Temporis durationem, vel Loci spatium, denotans,
Per multas ætates fuerunt antistites sacri ejus, ab Evandro edocti. Liv. 1. 7. extr.
Per annonam caram dixit me natum pater. Plaut. Stich. 1. 3. 25.
Per annos eos, vel dies. Cic. 7. Verr. 31. Ac per eos dies, quum iste cum pallio purpureo, talarique tunica, versaretur in conviviis muliebribus, non offendebantur homines in eo, &c. Vulgus diceret, *Durantibus his diebus.*
Per annos viginti. Quintil. in procem. lib. 1. Post impetratam studiis meis quietem, quæ per viginti annos erudiendis juvenibus impenderam, &c.
Per annos quinque & viginti. Tacit. 4. Hist.
Per illa tempora perraræ litteræ fuerunt, pro Illis temporibus. Liv. lib. 6.
Per momenta. Plin. 4. Epist. 30. Ita est aliquid, quod hujus fontis excursum per momenta repercutiat.
Per noctem cernuntur sidera. Plin. lib. 2. cap. 10.
Per omnes dies. Plin. lib. 6 cap. 19. Regi eorum peditum sexcenta M. equitum XXX. M. elephantorum IX. M. per omnes dies stipendiantur.
Per otium. Cic. 1. de Invent. 4. Quare mihi videntur postea cetera studia recta atque honesta per otium concelebrata ab optimis enituisse.

Per somnum sensibus & curis vacuus animus. Cic. 2. de Divin.
Per spatium longissimum litus importuosum hoc receptaculo utetur. Plin. 6. Epist. 31.
Per stadia duo. Plin. lib. 5. cap. 29. Alexander idem per duo stadia continenti adnexuit.
Per tempus, In tempora, sive tempestive, inquit Donatus, aut Opportune. Plaut. Pœn. 1. 1. 6.

Scitum est, per tempus si obviam it, verbum vetus.

Per tempus advenis. Ter. And. 4. 4. 44.
Per tempus egredi. Ter. Hec. 4. 3. 15.
Per tempus subvenire alicui. Plaut. Truc. 1. 2. 85.
Per tempus salices legere. Cato R.R. cap. 31.
Per tempus omne, quo fuimus una. Plin. 10. Epist. 89.
Per id tempus. Liv. 2. 9. Multa igitur blandimenta plebi per id tempus ab Senatu data. Cic. pro Rosc. Amer. 80. Per ista tempora.
Per illa tempora, pro Illis temporibus. Liv. lib. 6. Perraræ litteræ per illa tempora fuere.
Per triennium. Cic. 2. Verr. 67. Nulla res per triennium, nisi ad nutum istius judicata est.
Per Ver. Cato de R. R. cap. 151. Semen cupressi Tarentinæ per Ver legi oportet.
Per, Concessionem exprimens,
Per ætatem. Ter. Eun. 1. 2. 33.

— matris nomen & patris
Dicebat ipsa: patriam & signa cetera
Neque sciebat, neque per ætatem etiam potuerat.

h. e. Quia junior erat. Cic. 12. Fam. 23. Nullam partem per ætatem sanæ & salvæ Reipub. gustare potuisti.
Per illos, Per me licet. Plaut. Pœn. prol. 12.

Si quidem licebit per illos, quibus est in manu.

Ter. Hec. 5. 2. 7.

Ancillas dedo, quolibet cruciatu per me exquire, licet.

Ubi Donat. Per me, Me auctore & permittente.
Per interdicta crudelitatis alicujus aliquid alteri non licere. Cic. in Pison. 18.
Per legem. Cic. 2. Fam. 16. Sed id vix mihi videris per legem Juliam facere posse.
Per legem illam hoc mihi licet. Cic. 1. Att. 20.
Per me nulla est mora. Ter. And. 3. 4. 14.
Per naturam fas est, aut per leges licet. Cic. pro Milon. 43.
Per nos quidem hercle egebit qui suum prodegerit. Plaut. Merc. 5. 4. 60. h. e. Nihil ei suppeditabimus.
Per nos, Nostro beneficio. Plin. 10. Epist. 98. Impetrandumque a bonitate tua per nos habet, quod illi Fortunæ malignitas denegavit. i. e. Nostra opera.
Per se, pro, Quod ad se attinet. Cic. de Amicit. Tanquam superiorem colebat, suosque omnes per se esse ampliores volebat.
Per te stetit, quo minus hæ fierent nuptiæ. Ter. And. 4. 2. 16.
Per valetudinem quum posses venire, tamen noluisti. Cic. 7. Fam. 1.
Per vos, sive per aliquem: i. e. Beneficio alicujus. Cic. pro Rosc. Amer. Feret tamen æquo animo, Judices, si per vos vitam & famam potest obtinere.
Per, Obsecrationi & obtestationi, vel Juramentis serviens, ut
Per cinerem alicujus mortui, per nomen propinquitatis, per conjugem ipsius & liberos aliquem obsecrare ut aliquando misericordiam capiat. Cic. pro Quint. 97.
Per deos jurare. V. JURO.
Per deos, per dextram, per fortunas, per fidem, per homines; Modus deprecandi olim usitatissimus. Ter. And. 1. 5. 54.

Quod ego per hanc te dextram oro, & genium tuum,
Per tuam fidem, perque hujus solitudinem
Te obtestor, ne, &c.

Cic. 3. Att. 20. Ad quæ recuperanda, per fortunas, incumbe, ut facis. V. ibi Manut.
Per deûm immortalium fidem. Cic ad Octav. Nam per deûm immortalium fidem, (nisi forte frustra eos appello, quorum auris atque animus a nobis abhorret) perque fortunam Pop. Rom. (quæ quanquam nobis infesta est, fuit aliquando propitia, & ut spero, futura est) quis tam expers humanitatis?
Per ego te, deos, &c. oro: interpositio elegans, & nescio quid ornatus habens in oratione. Liv. 23. 9. pr. Per ego te, inquit, fili, quæcunque jura liberos jungunt parentibus, precor quæsoque, ne ante oculos patris facere & pati omnia infanda velis. Plaut. Rud. 3. 2. 13. Per ego te hæc genua obtestor, senex. conf. Men. 5. 7. 1. Ter. And. 5. 1. 15.

Per ego te deos oro, ut ne illis animum inducas credere.

V. Drakenb. ad Sil. 5. 82.
Per dextram, Per fidem: modi deprecandi. Ter. Andr. 1. 5. 54 & 55.
Per matrimonium vetus miserare. Quintil. Decl. 6. 8. V. Burm. in loc. vel Heins. & Drakenb. ad Sil. 1. 658.
Per, Inter. Virg. 1. Georg. 238.

Has inter, mediamque, duæ mortalibus ægris
Munere concessæ divum, & via secta per ambas,
Obliquus qua se signorum verteret ordo.

Ubi Serv. Quum vitet utramque temperatam, ipsa præpositio Per pro Inter accipienda est.
Per, pro In. Virg. 5. Æn. 837

Sub remis fusi per dura sedilia nautæ.

i. e. Jacentes in duris sedilibus. Sunt & supra quæ huc referas.
Per, sæpe eleganter transponitur ut antea observatum est in voce Deos.
Per, cum nominibus & adverbiis significationem eorum sæpe intendit; ut Perbenignus, Perabsurdus. Interdum imminuit ut Perfidus, Perjurus &c.
Per enim magni æstimo tibi firmitudinem animi nostri, & factum nostrum probari, Cic. 10. Att. 10. per transpositionem. a
Per mihi mirum visum est, Scævola, te hoc illi concedere, &c. Cic. 1. de Orat. 214.
Sic, puto, Per mihi gratum. H. St.
Per, In compositione vero verborum continuationem quandam notat, ut Persedere apud Suet. Claud. cap. 2. est Totum diem sedere; & Perspectare, Ad finem usque spectare. Idem Domit. cap. 4.
Pone in PER, Particula augendi vim habente, vel uno verbo, Particula auxetica. In multis dura etiam ponitur, ut Perprospera apud Suetonium. Eandem vim habet & in quibusdam verbis, ut in Peracuo, Percaleo. H. St. In compositis, quæ sequuntur, aut Omnino, aut Perquam, Valde significat.

PERA

PERA, æ. f. [πήρα] Pellis a collo ad lumbos pendens. A quo Pera, Sacculi genus. Hinc Peram viatoriam vocamus, qua panem & aliquid obsonii gestare viatores solent. Martial. lib. 14. 81.

Nec mendica ferat barbati prandia nudi,
Dormiat & tetrico cum cane, pera rogat. V. Phædr. 4. 9. 1.

PERA fuit & cognomen Juniorum. V. Lex. Pitisc.

PERŬLA, æ. f. dimin. [πηρίδιον] Senec. Epist. 90. Fregit protinus exemptum e perula calicem. conf. Apul. Met. 5.

PERĀTIM, Quantum ad peram attinet. Sic, Peratim ductitare dicebantur servi, qui heros suos argento quod in pera fuit circumduxerunt. Plaut. Epid. 3. 2. 15.

PERENTICĪDA, æ. m. Qui peram seu marsupium suum incidit. Plaut. Epid. 3. 2. 13. V. Salmas.

PERABSURDUS, a, um. Adj. [λίαν ἄτοπος] Valde absurdum significat. Cic. 4. Acad. Illud vero perabsurdum, quod dicitis, probabilia vos sequi, si re nulla impediremini.
Perabsurda verba. Cic. in Partit. 54.

PERĀCER, cris, cre. Adj. [πάνυ δριμύς] Valde acre & vehemens. Cic. 9. Fam. 16. Sed tamen ipse Cæsar habet peracre judicium.
Acetum peracre. Plaut. Bacch. 3. 3. 1.

PERĀCERBUS, a, um. Adj. [πάνυ στρυφνὸς] Valde acerbus. Cic. de Senect. 53. Primo est peracerba gustatu, deinde maturata dulcescit. De uva. Tralate. Plin. 6. Epist. 5. Mihi peracerbum fuit quod, &c.

PERĀCESCO, ui, [μέγα ὀξίζομαι] ĕre. Valde acidum fieri. Plaut. Bacch. 5. 1. 13.
Hoc, hoc est quod peracescit, hoc demum est quod percrucior.

PERĀCĬDUS, a, um. Adj. [λίαν ὀξὺς] Valde acidum significat: ut, Peracida poma, Peracida pira.

PERACTIO, V. PERAGO.

PERACTICUM, Gummi genus. V. PERATICUM.

PERĀCUO, ui, ūtum, [μέγα ὀξύνω] ĕre. Valde acutum facere. Cato R. R. cap. 40 pr. Sumito tibi surculum durum, eum peracuito, salicem Græcam discindito. Rectius legitur Præacuito.

PERĀCŪTUS, a, um. Adj. ex Partic. [ὀξύτατος, ὀξύτατος] Valde acutum significat. Martial. lib. 5. 81.
Ut cito testiculos peracuta falce secaret.
Peracutus & callidus homo, Translate. Cic. in Brut.
Ingeniosus & peracutus homo. Cic. 4. Verr. 108.
Peracuta causa. Cic. pro Planc. 73. Fingenda fuit mihi, Judices, causa peracuta, ut ei quem mihi debere oporterat, ego me omnia debere dicerem. [Forte Paracute.
Peracuta vox. Cic. in Bruto. 241.
Peracutum, Ingeniosum. Cic. pro Cæcin. 84. Non dejeci, sed ejeci: peracutum hoc tibi videtur: hic est mucro defensionis tuæ?

PERACŪTE, Adv. [περιέργως] Cic. 1. Acad. 35. Sed Zeno quum Arcesilam anteiret ætate, valdeque subtiliter dissereret, & peracute moveretur, corrigere conatus est disciplinam. Idem 3. Fam. 7. pr.

PERĂDŎLESCENS, Admodum adolescens. Cic. pro Lege Manil. 61. Quid tam præter consuetudinem, quam homini peradolescenti imperium atque exercitum dari?

PERADOLESCENTŬLUS, Cornel. Nepos in Eumene cap. 1. 4. Hic peradolescentulus ad amicitiam accessit Philippi.

PERÆA, [Περαία] ulterior Judææ pars, Arabiæ & Ægypto proxima, asperis divisa montibus, & a reliqua Judæa Jordane amne discreta. Plin. lib. 5. cap. 14.

PERÆDĬFĬCO, [τελέως οἰκοδομῶ] āre. Exædificare, Ædificationem absolvere. Columel. lib. 4. cap. 3. Ab inchoato domos exstruunt, nec perædificatis cultum adhibent.

PERÆQUUS, a, um. Adj. [παντελῶς ἴσος] Valde æquum significat. Cic. 6. Verr. 46. Ut hoc liceret suspicari, fuisse aliquando apud Siculos peræque proportione cætera.

PERÆQUE, Adv. [ἴσως, ἐξ ἴσου] Admotum æque, æqualiter. Cic. in Pison. 86. Quod cum peræque omnes, tum acerbissime Bœotii & Byzantii, Cherronenses, Thessalonica sensit.
Cæsæ peræque legiones Antonii. Cic. 10. Fam 33.
Peræque narrabat incensam esse juventutem. Cic. 2. Att. 8.
Atque hæc peræque in omni agro decumano reperietis. Cic. 5. Verr. 81.
Peræque florere in omni dicendi genere. Cic. in Orat. 20. Tria sunt omnino genera dicendi, quibus in singulis quidam floruerunt, peræque autem (id quod volumus) perpauci in omnibus. conf. Nep. 25. 13. 6.

PERÆQUO, [ἐξισόω] āre. Æquum facere. Columel. lib. 3. cap. 3. Et apud me octogenæ stirpes insitæ intra biennium septenos culeos peræquarent. Idem 3. 9.

PERÆQUATOR, ōris. m. Peræquatores, dicuntur Exactores censuum, qui in capita sunt constituti, ita dicti quod æqualiter ab omnibus exigant. Alciatus in l. Cum antea. C. De agricol. & censit. lib. 11. Vet Inscript. apud Gruter. p. 361. n. 1. PERAEQVATORI CENSVS PROVINCIAE GALLECIAE. Cassiod. Var. 6. 6. De Magistro officior. Peræquatores etiam victualium rerum in Urbe regia propria voluntate constituit, & tam necessariæ rei judicem facit. V. Buleng. de Vectig. cap. 12. Rhod. Ant. Lect. 25. 13. vel Lex. Pitisc.

PERĂGO, ēgi, actum. [ἀνύω, τελέω, διαπράττομαι, διάγω, ἐκτελέω] ĕre. Perficere. Liv. 1. 28. Rex cetera, ut orsus erat, peragit. [Subaudi Verba, vel Verbis, ut cap. 18. extr. ejusd. libri.
Æstates salubres peragere. Hor. 2. Serm. 4. 22.
Ævum peregit. Ovid. 15. Met. 485.
Bella peraguntur milite vitreo. Lucan. ad Pison. 181. De ludo latrunculorum loquitur.
Censuram peragere. Plin. lib. 7. cap. 29.
Cibum peragere, pro Conficere. Plin. lib. 9. cap. 56.
Comitia peragere. Cic. 2. de Nat. Deor. 10.
Concilium peragit Cæsar, equitesque imperat civitatibus. Cæs. 6. Bell. Gall. 4.
Cursum peregi, quem dederat fortuna. Virg. 4. Æn. 653.
Dicta alicujus peragere, Exsequi. Ovid. 8. Met. 815.
Domum peragere, Perædificare. Suet. Othon. cap. 7.
Dona peragere, Donare omnes. Virg. 5. Æn. 362.
Fabulam ætatis peragere. Cic. de Senect. 69.
Imperium. Hor. 4. Carm. 14. 39.
Inceptum. Virg. 4. Æn. 452.
Indicium verum peragere, pro Indicium comprobare. Liv. lib. 6. 16. pr.
Iter inceptum peragunt. Vir. 6. Æn. 384.
Jussa peragere, Exsequi. Ovid. 2. Met. 119.
Justa. Ovid. 2. Met. 627.
Latus ense peregit. Ovid. 4. Epist. 119. h. e. Penetravit latus ense, Ensem per latus egit, seu adegit.
Litem peragere. Ulpian. in l. Qui procuratorem. D. de procur. Qui procuratorem dat, ut confestim agat: is intelligendus est permittere procuratori, & postea litem peragere.
Mandata peragere. Ovid. 7. Met. 502.
Mortis peractæ fidem implevit. Plin. 3. Epist. 14.
Navem peregit in portum. Plaut. i. e. Perduxit.
Noctes multas peregi insomnes. Apul.
Noctem peregi vacuus somno, h. e. Transegi. Ovid. 1. Amor. 2. 3.
Otia mollia peragebant gentes. Ovid. 1. Met. 100.
Omnia animo secum peragere, Reputare apud se. Virg. 6. Æn. 105.
Omnia percepi, atque animo mecum ante peregi.
Opus peragit, Absolvit. Ovid. 1. Amor. 4. 48.
Partes suas peragere, Facere officium suum. Plin. 7. Epist. ult. ad Tacit.
Partes alicujus peragere. Ovid. 2. Amor. 15. 26.
Pensum laboris peragere. Columel. lib. 3. cap. 10.
Postulata peragere, Verbis exsequi. Liv. 1. 32.
Regnumque ævumque peregit. Ovid. 15. Met. 485.
Res gestas peragere, Describere res gestas, scriptis declarare & perscribere. Liv. præf. lib. 2.
Reum peragere aliquem. i. e. Condemnare. Ulpian. D. Ad leg. Juliam de adulteriis. l. Ea lege. Peregisse autem (reum) non alias quis videtur, nisi & condemnaverit. Budæus. Peragi reus in criminibus, non res peragi dicitur. Est autem Reum peragere, Ita rei accusationem persequi, ut reus tandem damnetur. Paul. l. Ab accusat. §. destitisse. 2 ad S. C. Turpil. D. Destitisse videtur, qui intra præfinitum accusationis a præside tempus reum suum non peregit. Hactenus Budæus. Ovid. 1. Trist. 1. 24.
Et peragor populi publicus ore reus. conf. Agere reum, in AGO.
Sententiam peragere. *Achever de dire son opinion.* Liv. lib. 3. 40. Quum aliud, præterquam de quo retulissent, Decemviri dicere prohiberent, Claudium interpellandi verecundia fuit. Sententiam igitur peregit, nullum placere Senatusconsultum fieri.
Sententiam suam alicui peragere. Liv. 7. 35. pr. Ubi sententiam meam vobis peregero, tum quibus eadem placebunt, in dexteram partem taciti transibitis.
Seria nulla peraguntur fronte coronata. Ovid. 5. Fast. 341.
Sol duodena peragit signa, Percurrit. Ovid. 13. Met. 618.
Tenorem inceptum fortuna gravis peragit. Ovid. 15. Epist. 59.
Vita peragenda sub axe. Ovid. 4. Trist. 8. 41.
Volumina peragere. Plin. Epist. 5. lib. 3.
Vota peragere. Ovid. In Ibin, 97.
Peragere, pro Fortiter agitare. Senec. Epist. 59. Hunc, quem Græci œstrum vocant, pecora peragentem, & totis saltibus dissipantem. i. e. Urgentem ad continuum cursum.
Pro Interficere ponitur. Sil. 11. 363.
— nec tantum fata dederunt
Externa peragi dextra. Martial. 5. 38.
Quam pessimorum lex avara fatorum
Sexta peregit hieme nec tamen tota. Et 7. 46.
— jamque peractus eras. i. e. Finitus, sive mortuus.
conf. Burm. ad Quintil. Decl. 8. 16. p. 180.

PERACTUS, a, um. Partic. [συντελεσθείς] ut,
Cædes ingens peracta. Virg. 9. Æn. 242.
Causa, Perorata. Ovid. 15. Met. 36.
Consulatus. Cic. in Pison. 7.
Imitamentis tristitiæ peractis, curiam ingreditur. Tacit. 13. Ann. 4.
Imperia. Hor. 4. Carm. 14. 40.
Lux. Ovid. 21. Epist. 85.
Opus. Stat. 1. Silv. 1. 2.
Res tenues tenui sermone peractæ. Hor. 2. Serm. 4. 49.
Sacra peracta deo. Ovid. 5. Fast. 630.
Tempus melius peractum est. Ovid. 2. de Arte Am. 665.
Vellera peracta. Juven. 2. Sat. 54.
Vita peracta sine labe. Ovid. 2. de Pont. 8. 48.
Votum peractum. Juven. 10. Sat. 6.

PERACTIO, ōnis. f. [τελείωσις] Cic. de Senect. 86. Senectus autem, peractio ætatis est, tanquam fabulæ.

PERACTOR, ōris. m. Qui perficit; apud Senec.

PERĂGĬTO, āre. frequent. Columel. lib. 12. cap. 19. Et nihilominus subinde fœniculo peragitet, nequid subsederit quod possit plumbeum perforare. Sen. de Ira. 1. 7.

PERĂGĬTĀTUS, a, um. Partic. Cæs. 1. Bell. Civil. 80. Vehementius peragitati ab equitatu.

PERĂGRO, [περινοστέω, περιέρχομαι] āre. ex Per & Ager, agri compositum; significat Inquirendo circuire, ut ait Servius: sive Huc & illuc proficisci. Cic. 1. de Divin. 2. Arabes autem & Phryges, & Cilices, quod pastu pecudum maxime utuntur, campos & montes hieme & æstate peragrantes, propterea facilius cantus avium & volatus notaverunt. Virg. 1. Æn. 388.
Ipse ignotus, egens, Libyæ deserta peragro.
Agros & nemora peragrare. Cic. de Arusp. Resp. 24.
Asiam in labore militari peragrare. Cic. pro Muren. 11.
Belli diversa peragrat. Valer. 6. Argon. 302.
Loca avia peragro. Lucret. lib. 1. 925.
Maria peragrare pedibus, classibus montes. Cic. 2. de Fin. 112.
Provincias omnes peragrasse glorietur Asellus. Cic. 2. de Orat. 258.
Rura peragrare. Cic. 3. Off. 2. Et ob eam causam urbe relicta, rura peragrantes, sæpe soli sumus.
Saltus peragrat Dictæos. Virg. 4. Æn. 72.
Peragrare etiam dicitur de navigatione Justin. 12. 10. 1. Ipse cum lectissima manu navibus conscensis Oceani litora peragrat.
Regiones has arma Pop. Rom. peragrarunt. Cic. de Provinc. Cons. 15.
Fama peragrare dicitur. Cic. pro Milon. 90. Centesima lux est hæc ab interitu P. Clodii: & opinor ultra, quam fines imperii Pop. Rom. sunt, non solum fama jam de illo, sed etiam lætitia peragravit.

Mente innumerabiles mundos, infinitasque regiones, quarum nulla esset ora, nulla extremitas, peragrare. Cic. 2. de Fin. 102.
Mente, animoque peragravit omne immensum. Lucret. lib. 1. 75.
Peragrare per animos hominum, per translationem. Cic. 1. de Orat. 222. Sed ita peragrat per animos hominum, ita sensus mentesque pertractat, ut non desideret philosophorum descriptiones.
Latebras suspicionum peragrare. Cic. pro Cœl. 53. Possum omnes latebras suspicionum peragrare dicendo: non causa, non locus, non facultas, non conscius, non perficiendi, non occultandi maleficii spes, non ratio ulla, non vestigium maximi facinoris reperietur.

Peragror, ari. dep. Paterc. 2. 97. 4. Peragratusque victor omnes partes Germaniæ domuit eam.

Peragrans, antis. Partic. [περιχωρῶν] ut, Mater saltus orbata peragrans. Lucret. lib. 2. 355. Idem ibid. 675.

Peragranter, Adv. Ammian. 14. 1. Peragranter & dissimulanter adsistere.

Peragrātus, a, um. [περιπεπλανημένος] aliud Partic. Cic. 5. de Fin. 87. A quibus propter discendi cupiditatem videmus ultimas terras esse peragratas.
Vicinis regionibus peragratis. Aur. Vict. de Orig. gent. Ro. cap. 6.
Montis peragrati saxa. Sen. Theb. 13.

Peragratio, ōnis. f. [περιχώρησις] Cic. 2. Philip. 57. Quæ fuit ejus peragratio itinerum, lustratio municipiorum.

Peragratrix, icis. f. Mart. Capell. 6. p. 192. Squalentior peragratrix.

Peralbus, a, um. Adj. Apul. Ad Asclep. pr. Equus peralbus. Idem 5. Met. Avis peralba.

Perambŭlo, [περιπατέω, διοδεύω] āre. Varro de R. R. lib. 1. cap. 2. Vos, qui multas perambulastis terras. Plaut. Most. 3. 2. 122. Ædes perambula.
Cubilia omnium perambulare, Mœchari ubique. Catul. in Julium Cæs. 27. 7.
Bos rura perambulat. Hor. 4. Carm. 5. 17.
Perambulabis astra sidus aureum. Hor. Epod. 17. 41.

Perambulatus, a, um. Partic. ut, Perambulatus Romanis legionibus Niphates. Sidon. Carm. 23. 93.

Peramplus, a, um. Adj. [πολυπλατὴς] ut Simulacra perampla, cui opp. Modica amplitudine. Cic. 6. Verr. 109. Sunt ea perampla atque præclara, sed non ita antiqua. Idem ibid. 110. Signa duo sunt Cereris unum, alterum Triptolemi, & pulcherrima, & perampla.

Perămo, [ὑπερφιλέω] āre. Valde, vel Usque ad finem amare. Cic. 1. de Legib. 49. Ubi illa sancta amicitia, si non ipse amicus per se amatur toto pectore? Quædam exemplaria legunt, Per se amatur.

Perămans, antis. [ὑπερφιλῶν] Partic. Cic. 4. Att. 18. Homo peramans semper nostri fuit, nec mihi unquam odio.

Peramanter, Adv. [πολυφίλως] Cic. 9. Fam. 20. Qui me quidem perofficiose & peramanter observant.

Perămœnus, a, um. Adj. Tacit. 4. Ann. 67. 3. Æstas peramœna.

Perangustus, a, um. Adj. [πολύστενος] Admodum angustum significat. Cic. 7. Verr. 169. Ut ille in dolore, cruciatuque moriens, perangusto freto divisa servitutis ac libertatis jura cognosceret.

Peranguste, Adv. [πολυστενῶς] Cic. 1. de Orat. 163. Sed tu hoc nobis da, Scævola, & perfice, ut Crassus hæc, quæ coarctavit, & peranguste refersit in oratione sua, dilatet nobis, atque explicet.

Peranna, æ. f. Dea, temporis præses a veteribus credita, cui sacrificabant mense Martio. Dicitur sæpius Anna Perenna. V. Macrob. Saturn. 1. 12. Martial. 4. 64. 17.
Annæ pomiferum nemus Perennæ. Sed quidam vocant Perannam, per a primam vocalem, ut ab Anna derivetur, quæ mense Martio colebatur a Romanis, ut eis annare & perannare liceret: de qua V. in anna. Sed rectius per e secundam vocalem. V. f. l.

Peranno, [διενιαυτίζω] āre. Per integrum anni tempus vivere. Componitur enim ex Per & Anno, are. V. Perenno, in perennis.

Perantīquus, a, um. [ἀρχαιότατος] Adj. Cic. de Clar. Orat. 41. Atque hunc proximo sæculo Themistocles insequutus est, ut apud nos perantiquus, apud Athenienses, non ita sane vetus. Sic 6. Verr. 4.

Perappŏsĭtus, a, um. Adj. [σφόδρα ἐπιτήδειος] Valde appositus. Cic. 2. de Orat. 274. Sunt etiam illa subabsurda, sed eo ipso nomine sæpe ridicula, non solum mimis perapposita, sed etiam quodammodo nobis.

Perarduus, a, um. Adj. [πολυχαλεπὸς] Cic. 5. Verr. 66. Mihi autem hoc perarduum est demonstrare.

Perāresco, ui, [περιξηραίνομαι] ĕre. Prorsus aridum fieri. Columel. lib. 12. cap. 3. Sed nec patiendum est ut perarescat, aut totum decidat.

Perargūtus, a, um. Adj. [πολυστωμύλος] Cic. de Clar. Orat. 167. Quem studebat imitari L. Afranius poeta, homo perargutus, in fabulis quidem etiam, ut scitis, disertus.

Perārĭdus, a, um. Adj. [περίξηρος, πολυαυχμηρὸς] Valde, vel prorsus aridum significat. Columel. lib. 2. cap. 19. Est autem modus in siccando, ut neque peraridum, neque rursus viride colligatur. Idem 3. 21.

Perarmo, āre. Prudent. Cath. 6. 85.
Hujus manum potentem
Gladius perarmat anceps.

Perarmatus, a, um. Partic. Curt. 4. 9. 66. Hoc modo instructo exercitu & perarmato. conf. §. 23.

Perăro, [περιαροτριάω] āre. ex Per & Aro compositum. Ovid. 14. Met. 96.
— naresque a fronte remisses
Contudit, & rugis peraravit anilibus ora. i. e. Signavit.
Pontum perarare, i. e. Mare navibus sulcare. Senec. Med. 8.
Perarare carmina auro. Stat. 4. Silv. 5. 24.
Littera peraratur blandis verbis. Ovid. 1. de Arte Am. 455.

Perărans, āntis. Partic. [περιαροτριῶν] Ovid. 9. Met. 563.
Talia nequicquam perarantem plena reliquit
Cera manum. h. e. Scribentem.

Perarātus, a, um. Partic. [περιαροτριωθεὶς] ut, Tabellæ peraratæ. Ovid. 1. Amor. 11. 7.
Littera perarata. Idem Trist. 3. 7. 1.

Perasper, ĕra, ĕrum. Adj. [πολύτραχυς] Valde asperum significat. Cels. lib. 5. cap. 28. de thymio, At thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdurum, in summo perasperum.

Perastūtus, a, um. Adj. [πολυπανοῦργος] Valde astutus. A quo

Perastute, Adv. Plaut. Truc. 2. 2. 43.

Ut perastute eum injiciatis in malam fraudem, & præmium. In edit. Gronov. Ut pereat, ut eum iniiciatis, &c.

Perastŭtŭlus, a, um. Adj. Apul. Met. 9. p. 229. Elmenh. Mulier callida & ad hujusmodi flagitia perastutula.

Perātĭcum, [περατικὸν] teste Plin. lib. 12. cap. 9. Bdellii genus est, quod in Media defluit ex arbore, quam nonnulli Brochon, alii Malacram, aliqui etiam Maldacon appellant.

Perattentus, a, um. Adj. [λίαν προσεκτικὸς] Valde attentus. Cic. 5. Verr. 10. Superiore omni oratione perattentos vestros animos habuimus.

Perattente, Adv. [λίαν προσεχόντως] Cic. pro Cœl. 25. Animadverti enim, Judices, audiri a vobis meum familiarem L. Herennium perattente.

Peraudiendus, a, um. Partic. Plaut. Mil. 2. 2. 14. Auribus peraudienda sunt. V. Gronov.

Perbacchor, [κωμάζω] āri. Perpotare & lascivire conviviis frequentandis. Budæus. Cic. 2. Philipp. 104. At quam multos dies in ea villa turpissime es perbacchatus? ab hora tertia bibebatur, ludebatur, vomebatur.

Perbacchātus, a, um. Partic. [κωμάσας] Claud. de Bell. Get. 242.
— passimque crematas
Perbacchata domos nullis incendia cessis.

Perbeātus, a, um. Adj. [πανόλβιος] Valde beatus. Cic. 1. de Orat. 1. Cogitanti mihi sæpenumero, & memoria vetera repetenti, perbeati fuisse, Quinte frater, illi videri solent, &c.

Perbellus, a, um. Adj. [πολυχαρίεις] A quo

Perbelle, Adv. [πολυχαριέντως] Cic. 16. Fam. 18. Sed si me amas, quod quidem aut facis, aut perbelle simulas. V. bellus.

Perbĕne, Adv. [πάνυ καλῶς] Valde bene. Cic. de Clar. Orat. 108. Perbene loqui Latine putabatur.

Perbenĕvŏlus, vel Perbenevolus, a, um. Adj. Cic. 14. Fam. 4. Pescennius est perbenevolus nobis. i. e. Valde benevolus.

Perbenigne, Adv. [πολυφιλοφρόνως] Valde benigne. Ter. Adelph. 4. 5. 69.
— di me, pater,
Omnes oderint, ni magis te, quam oculos nunc amo meos.
M. Quid? quam illam? Æ. æque. M. perbenigne. Cic. 2. Q. frat. 1. Perbenigne mihi respondit.

Perbĭbo, bibi, bĭbĭtum, [διαπίνω] ĕre. Plaut. Stich. 2. 2. 16.
At ego perii, cui medullam lassitudo perbibit. Cato R.R. cap. 130.
Perbibant bene. Hic fere aliud non significat quam Bibere.
Lacrimas perbibere. Ovid. 6. Met. 307.
Totas perbibit flammas. Senec. Herc. OEth. 4.
Tralate. Sen. Epist. 36. Perbibere liberalia studia. Idem de Ira 1. 6. Perbibisti nequitiam. Idem. Epist. 71.

Perbibesia, æ. f. Vox ficta de Provincia ubi strenue potatur. Plaut. Curc. 3. 74.
Rhodiam atque Lyciam, Perediam & Perbibesiam. Subaudi, Subegit solus.

Perbīto, ĕre. Perire. Pacu. Peribœa, Nam me perbitere, illis opitulari quovis exitio cupio, dum possim modo. Liv. Andron. Tereo, Ego puerum interea ancillæ subdam lactentem meæ, ne fame perbitet. Nonius 2. 154. Plaut. Pseud. 3. 1. 12.

Perblandus, a, um. Adj. [πολυάρεσκος] Valde blandus. Cic. 1. Q. frat. 2. Successorem habes perblandum, cetera valde illius adventu tua requirentur.
Perblanda ac benigna oratio. Liv. 23. 10. pr.

Perbŏnus, a, um. Adj. [πολυαγαθὸς] Valde bonum significat. Cic. pro Flacco 71. Agros habent & natura perbonos, & diligentia, culturaque meliores.
Perbono loco res erat, quoad &c. Cic. 6. Att. 1. Quoad mecum rex fuit, perbono loco res erat: postea Pompeji procuratoribus sexcentis premi cœptus est.

Perbrĕvis, e. Adj. [πολυβραχὺς] Valde brevis. Cic. de Clar. Orat. 158. Quodque difficile est, idem & perornatus, & perbrevis.
Perbrevis ævi Carthago. Liv. 28. 25.
Tempus perbreve. Ovid. 4. Trist. 10. 70.
Aliquando interponitur dictio inter Per & Brevis. Cic. pro Cluent. 2. Altera pars ea, quæ propria est judicii vestri, & legitimæ veneficii quæstionis, per mihi brevis, & non magnæ in dicendo contentionis fore videtur. V. per ad fin.

Perbreve, Adv. Cic. 6. Fam. 12. 9. Sed id erit perbrevi.

Perbrevĭter, Adv. [πολυβραχέως] Valde breviter. Cic. 2. de Orat. 235. Ac ne diutius vos demorer, de omni isto genere quid sentiam perbreviter exponam.

Perca, æ. f. [πέρκη] Piscis. Plin. lib. 32. cap. 10. Carcinomata percarum capita salsarum. Idem 9. 16. Apic. 10. 1. Ovid. Halieut. 112.

Percalĕfăcio, [ὑπερθερμαίνω] & Percalefio. Unde

Percalefactus, a, um. Partic. Lucret. lib. 6. 177.
Mobilitate sua fervescit, ut omnia motu
Percalefacta vides ardescere. conf. Vitruv. 8. n. & 3. Val. Max. 9. 12. 4.

Percălĕo, ui, ēre: & Percalesco, ĕre. ex Per & Caleo, seu Calesco, [ὑπερθερμαίνομαι, ὑπερθερμαίνομαι] Valde caleo. Ovid. 1. Met. 417.
Cetera diversis tellus animalia formis
Sponte sua peperit, postquam vetus humor ab igne
Percaluit solis.
Vis venti percaluit. Lucret. lib. 6. 280.
Inde, ubi percaluit vis venti, vel gravis ignis. [Præterita ꝫ Percalesco.

Percalleo, ui, [πώρωσιν πεπώρωμαι] ēre. Induratum vel obduratum esse in re aliqua, ut jam callis contractis amplius nos non fatiget. Tracta metaphora ab iis, qui diuturnis laboribus assueti, callum jam contraxerunt. Cic. pro Milon. 77. Sed nescio quo modo jam usu obduruerat, & percalluerat civitatis incredibilis patientia. [Etiam hoc a Percallesco puto.
Usum rei alicujus percallere. Cic. 2. de Orat. 147. Si modo usum rerum percallueris, nihil te effugiet. h. e. Perfecte callueris, intellexeris.

Percandĭdus, a, um. Adj. [πολύλευκος] Valde candidus. Cels. lib. 5. cap. 19. de elephantino emplastro, Est autem ea percandida compositio.

Percantātrix, īcis. f. [γοήτρια] Plaut. Mil. 3. 1. 98.
— da, quod dem Quinquatribus,
Percantatrici, conjectrici, ariolæ, atque haruspicæ. Rectius al. Præcantatrici, conjectrici.

PERCĀRUS, a, um. Adj. Justin. 12. 12. 11. Obsequiis regi percarus.

PERCAUTUS, a, um. Adj. [πολυεύλαβος] Cic. 1. Q. frat. 1. Delectus in familiaritatibus & provincialium hominum & Græcorum percautus & diligens.

PERCĒDO, ĕre. Idem quod Decedere. Cic. in Orat. 159. Consuesum, non concessum, & quod quidam percessum etiam volunt. Non. 92. 704. In edit. Mercer. est, Concisum, non Concæsum, & quod quidam Percæsum. In edit. Tullii noviss. Ex quo quidam Pertisum etiam volunt.

PERCĔLĔBRIS, e. Adj. Mela, 2. 3. Templum Junonis vetustate & religione percelebre.

Gloria percelebris. Plin. 10. 5.

PERCĔLĔBRO, [ὑπερφημίζω] āre. Maxime divulgare. Cic. 7. Verr. 80. De qua muliere plurimi versus, qui in istius cupiditatem facti sunt, tota Sicilia percelebrantur. i. e. Vulgo canuntur, vel recitantur.

Audita & pervulgata & percelebrata sermonibus res est. Cic. pro Cœl. 69.

PERCĔLER, ĕris, ĕre. Adj. [πάνωκυς] Admodum celer. Cic. pro Cœl. 58. Habuisse aiunt domi, vimque ejus esse expertam in servo quodam, ad rem ipsam parato: cujus perceleri interitu esse ab hoc comprobatum venenum.

PERCELLO, cŭli, culsum, [καταβάλλω, ἀνατρέπω, πλήττω] ĕre. Evertere, percutere, inquit Nonius 2. 642. Varro Parmenone, Alios teneram ubi etiam solus percellit. Ter. Eun. 2. 3. 87. Perii, quid ego egi miser? quo trudis? perculeris jam tu me. Ubi Donat. Perculeris, Pervertaris. Ter. And. 1. 1. 98. Perculsit illico animum. Ubi alii Percussit legunt, & rectius. Perculsi enim præteritum Latinum non est. [Sic & apud Hor. 1. Carm. 7. 10. erratum fuit, & forsan apud Ammian. 17. 1. V. in AVELLO ad fin.

Percellere ad animum, Percutere ad corpus referunt Grammatici; sed hoc perpetuum non esse docet Drakenb. ad Sil. 2. 213. & ad 17. 303.

Inter Percellere & Affligere interest, quod Percello idem fere valet quod Perverto, everto, proruo: Affligere autem est, Ita vehementer in terram dejicere, ac proruere, ut eo casu, id quod dejicitur, conteratur, neque facile excitari queat. Ita fit ut gravius sit Affligere, quam Percellere, ut licet ex hoc exemplo intelligere Cic. 3. Tusc. 72. Existimant enim diis immortalibus se facilius satisfacturos, si eorum plaga perculsi, afflictos se & stratos esse fateantur. Pro Occidere Virg. 5. Æn. 374.

Cuspide perculit. Ovid. 2. Amor. 9. 7.

Ferro perculerat leænam. Stat. 1. Achill. 169.

Flectentem cornua stipite perculit. Ovid. 5. Met. 58.

Percellere & Evertere. Cic. pro Milon. 56. Adde casus, adde incertos exitus pugnarum, Martemque communem: qui sæpe spoliantem jam & exsultantem evertit & perculit ab abjecto.

Percellere & Labefactare aliquem. Cic. pro Domo 27. Desinent, desinant homines iisdem machinis sperare me restitutum posse labefactari, quibus antea stantem perculerunt.

Perculli & Recreari, contraria. Cic. ad Brut. 3. Timore quodam perculsa civitas tota ad te se cum conjugibus & liberis effundebat: recreata a. d. XII Cal. te huc venire, quam se ad te ire malebat.

Perculit sum illud. Cic. 3. de Legib. 24. Quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedendi Collegæ abrogavit?

Dolor perculit te. Cic. 2. Tusc. 56. Si te forte dolor aliquis perculerit, exclamabis, ut mulier. Quidam legunt Pervellerit.

Pectus alicujus subito pavore percellere. Liv. 2. 56.

Pelle percelli. Columel. lib. 7. cap. 7.

Vi repentina, ac tempestate populari percelli. Cic. pro Sext. 140.

Vis Martis, non ira victoris, cives, quos amisimus, perculit. Cic. pro Marcell. 17.

Vos hæc te non perculit? non perturbavit? Cic. 5. Verr. 132.

Vox perculit urbem. Valer. 2. Argon. 91.

Percellere, Differre. Lucilius, Ad novum hoc percellit annum. [Nisi error.

PERCULSUS, a, um. Partic. [καταπλαγείς] ut, Virg. 1. Æn. 517.

Obstupuit, simul ipse, simul perculsus Achates.

Perculsus litteris. Cic. 9. Fam. 25. Repente perculsus est atrocissimis litteris, in quibus scriptum erat, fundum, &c. Alias legitur Percussus.

Amore ingenti Musarum perculsus. Virg. 2. Georg. 476.

Amore magno laudum perculsus. Virg. 9. Æn. 197.

Casu perculsus iniquo. Virg. 6. Æn. 475. Al. Percussus. [Et forsan ita & in superioribus locis legendum.

Suspicione perculsus. Cic. pro Cluent. 106. Neque dubito, quin ii tales viri suspicione aliqua perculsi repentina, de statu suo declinarent.

Timore perculsi membra. Lucret. lib. 5. 1222.

Perculsus & Abjectus. Cic. 2. in Catil. 2. Jacet ille nunc prostratus, Quirites, & se perculsum atque abjectum esse sentit.

Perculsus animus, & abjectus, Cic. 3. Att. 2. i. e. Perturbatus & timore concussus.

Civitas perculsa timore. Cic. ad Brut. 3.

Græcia perculsa & afflicta jamdiu suis consiliis. Cic. pro Flacc. 16.

Hac ille perculsus plaga, non succubuit. Nep. 18. 5, 2. [Malim Percussus. conf PERCUTIO.

Virgo perculsa. Catul. Argon. 62. 364.

Volucres perculsæ corda. Hellenismus est. Lucret. lib. 1. 13.

Vulgus perculsum terrore. Lucan. lib. 1. 481.

Excitare perculsa & prostrata. Cic. pro Marcell. 23. Omnia sunt excitanda tibi, C. Cæsar, uni, quæ jacere sentis, belli ipsius impetu (quod necesse fuit) perculsa atque prostrata.

PERCULSUS, ûs. m. Tertull. de Anima, cap. 52.

PERCENSEO, ui, [περιεξετάζω] ēre Idem quod Recensere: nisi quid perfectionis addat præpositio. Cic. in Partit. 127. Qui in genere percensere poterit plerosque inveniendi locos. Idem pro Lege Agrar. 2. 47. Italiam percensuisti, perge in Siciliam.

Percensere beneficia numerando. Cic. Post red. in Senat. 1. Quod tam divinum atque incredibile genus orationis, quo quisquam possit vestra in nos universa promerita, non dicam complecti ornando, sed percensere numerando.

Percensuitque cursim numerum legionum. Tacit. 4. Ann. 4.

Totum percensuit orbem. Ovid. 2. Met. 335. i. e. Peragravit totum orbem.

Senium ævi percensere. Stat. 1. Theb. 268.

Interdum idem significat ac Perstringere & censoria virgula castigare. ut, Orationem subtili ingenio & judicio percensuisse sibi visus est. Gell. 7. 3. Apul. Apol. p. 310 Elmenh. Percensentibus iis, qui istum novere. [Hic est Narrare, ut paulo supra in ead. pag. Quot sacra nossem percensui.

PERCEPTIO. V. PERCIPIO.

PERCĪDO, ĕre. Tundere, percutere. Plaut. Cas. 2. 6. 52. Percide os tu illi hodie. i. e. Batue, tunde. Sic enim restituit Turnebus, quum alii legerent Præcide, quod aliud significat, & turpitudini affine est, immo vero obscœnissimum. Idem Pers. 2. 4. 12.

Non hercle, si os perciderim tibi metuam, morticine. V. seq. dict.

Percido, Occido. Flor. 3. 20. 10. Exercitum percecidit. Idem 4. 12. 7.

PERCĪSUS, a, um. Partic. Martial. 4. 48.

Percidi gaudes; percisus, Papile, ploras. Sen. de Provid. cap. 5. Percisus & professus impudicitiam. Al. Præcisus. V. Lips. Apud Martial. 2. 72. Os tibi percisum legendum est, non, ut obtinet, Præcisum. [Utrumque & obscœnum sensum recipit, & non obscœnum. conf. PERCAEDO.

PERCĬEO, ivi, itum, [ἐκκινέω, διακινέω] ēre. Valde cieo. Lucret. lib. 3. 185.

Ocius ergo animus, quam res se perciet ulla.

Percit, pro Perciet, ut etiam in simplici Cit pro Ciet, a Percio. Idem lib. 3. 304.

At natura boum placido magis ære vivit:

Nec nimis irai fax unquam subdita percit.　　Idem lib. 4. 567. & 3. 28 Plaut. Asin. 2. 4. 69. Ne istum impudicum percies.

PERCĪTUS, a, um. Partic. [ἔκφορος] Percussus, inquit Nonius 2. 690. Nimis incitatus, qui ira ac furore accensus est. Ter. Hec 3. 3. 17.

Postquam aspexi, o facinus indignum, inquam, & corripui illico

Me inde lacrimans, incredibili re atque atroci percitus.　　Cic. pro Milon. 64. Sive enim illud animo irato, ac percito fecisset, ut incensus odio, trucidaret inimicum, &c.

Dolore percitam instigat furor. Senec. Hippol. 12.

Ira percitus. Apud Gellium autem lib. 2. sine adjectione. H. St.

Magno furore percitus. Senec. Herc. fur. 1.

Motu æterno percita semina. Lucret. lib. 2. 1054.

Primordia percita plagis. Lucret. lib. 1. 1024. Liv. 21. 53. Ingenium percitum ac ferox.

PERCĬTO, āre. frequent. Pacuv. apud Fest. in Reciproco; Rapide reciproco, percito. Locus contaminatus est. V. Scalig.

PERCITĀTUS, a, um. Partic. Accius apud Non. 7. 2. Matronæ percitatæ tumultu.

PERCINGO, inxi, inctum, [περιζωννύω] ĕre. Omnino cingere. Columell. lib. 10. 347.

Sæpe suas sedes percinxit vitibus albis.　　Manil. 3. 305.

PERCĬPIO, cēpi, ceptum, [καταλαμβάνω] ĕre. ex Per & Capio compositum; Perfecte capere. Variis nominibus jungitur.

Fructus ferre, percipere, & condere. Cic. de Senect. 24.

Fructum ex arbore percipere. Plin. lib. 15. cap. 1.

Fructum percepimus anni. Propert. lib. 4. 2. 11.

Fructum victoriæ percipere. Cic. 7. Verr. 76. At etiam qui triumphant, atque diutius vivos hostium duces servant, ut his per triumphum ductis, pulcherrimum spectaculum, fructumque victoriæ Pop. Romanus percipere possit.

Gaudia secure percepit. Ovid. 7. Met. 455.

Jocunditatem vel lætitiam percipere. Cic. 1. de Fin. 37.

Præmium percipere. Cæs. 2. Bell. Civil. 32.

Victoriam animo. Cæs. 3. Bell. Civil. 87. Ac jam animo victoriam percipiebant, quod re tanta, & a tam perito imperatore nihil frustra confirmari videbatur. Fortasse legendum Præcipiebant, pro Ante capiebant.

Voluptatem percipere ex re aliqua. Cic. 1. de Finib. 63. Nec majorem voluptatem ex infinito tempore ætatis percipi posse.

Dolores percipere, Sentire. Cic. 14. Fam. 1. Acerbissimos dolores, miseriasque percepit.

Luctus percipere. Cic. 14. Fam. 1.

Fames percipit ventris medullam. Plaut. Stich. 2. 2. 17.

Oculos percipere; pro Occupare, seu Afficere, seu Perfundere. Lucret. lib. 4. 733.

Quippe etenim multo magis hæc sunt tenuia textu,

Quam quæ percipiunt oculos, visumque lacessunt.　　Sic lib. 5. 603.

Aera percipiat calidis fervoribus ardor.　　Lambinus.

Odium ejus rei me percipit. Ter. Eun. 5. 6. pr.

Neque agri, neque urbis odium me unquam percipit.

Odium vitæ percipit humanos. Lucret. lib. 3. 80.

Diligenter quæ dicuntur percipere, & ea penitus animis nostris mandare. i. e. Comprehendere. Cic. 1. in Catil. 27.

Facile aliquid percipere. Quintil. lib. 1. cap. 3.

Animo percipere aliquid & memoria custodire. Cic. 1. de Orat. 127.

Memoria percipere. h. e. Memoria complecti. Cic. 4. Acad. 22. Unde memoria, si nihil percipimus (sic enim quærebas) quod meminisse visa, nisi comprehensa non possumus?

Oculis aliquid percipere. Cic. 6. Verr. 56.

Sensibus percipere. Cic. 1. de Fin. 37. Non hanc solam sequimur, quæ suavitate aliqua naturam ipsam movet, & cum jucunditate quadam percipitur sensibus.

Percipere opinione. Cæs. 7. Bell. Gall. 9. At Cæsar biduum in his locis moratus, quod hæc de Vercingetorige usu ventura opinione perceperat, per causam supplementi, equitatusque cogendi, ab exercitu discedit. Castigatiores libri habent Præceperat.

Artem percipere. Cic. 7. Fam. 20. Sin tibi quædam videbuntur obscuriora, cogitare debebis, nullam artem litteris sine interprete, & sine aliqua exercitatione percipi posse.

Diligenter percipere disciplinam. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Disciplinas singulas percipere si magnum est, quanto majus omnes? Cic. 1. de Nat. Deor. 11.

Doctrinam percipere. Cic. 4. Acad. 1. Tum omnis liberalis & digna homine nobili ab eo percepta doctrina.

Nomina omnium civium percipere, pro Mente complecti. Cic. de Senect. 22. Themistocles omnium civium nomina perceperat.

Præcepta artis. Cic. 1. Off. 60. Nec medici, nec imperatores, nec oratores, quamvis artis præcepta perceperint, quicquam magna laude dignum sine usu & exercitatione consequi possunt.

Usum alicujus rei. Cæs. 3. Bell. Civil. 84.

Excusationem percipere, Accipere, Agnoscere. Paulus in l. Si quis tutor ibi, excusatione percepta. D. De ritu nuptiarum.

Percipere, Intelligere, cognoscere. Cic. de Amicit. 23. Id si minus intelligitur, quanta vis amicitiæ, concordiæque sit, ex dissensionibus, atque ex discordiis percipi potest.

Percipere & comprehendere aliquid. Cic. 4. Acad. 34. Conantur osten-

dere esse aliquid perspicui, verum illud quidem impressum in animo atque mente, neque tamen id percipi ac comprehendi posse.
Percipe quid dubitem. Virg. 9 Æn. 190.
Omnia percepi, atque animo mecum ante peregi. Virg. 6. Æn. 105.
Causam percipe. Ovid. 4. Fast. 938.
Animi percipiunt cito dicta. Hor. de Arte Poet. 336.
Paucis percipe rerum exordia. Lucret. lib. 4. 114.
Verba mea percipe. Ovid. 5. Fast. 716.
Celeritas percipiendi. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Fructus percipiendus auribus. Ovid. 4. Trist. 2. 68.
Philosophia oratori necessario percipienda. Cic. 1. de Orat. 219.
Voluptas percipienda oculis. Ovid. 4. de Pont. 9. 38.

PERCEPTUS, a, um. Partic. [καταληφθείς] ut,
Voluptas percepta brevis. Ovid. 1. de Pont. 2. 53.
Philosophorum percepta habere præcepta. Nep. 25. 17. 3.

PERCEPTUM, i. 2. Cic. de Fato 11. A perceptis artis proficiscitur. Percepta appello, quæ dicuntur Græce θεωρήματα. Gell. 14. 1. Pro percepto liquere.

PERCEPTIO, ōnis. f. [κατάληψις] Cic. 2. Off. 12. Neque agricolarum, neque frugum, fructuumque reliquorum perceptio & conservatio, sine hominum opera ulla esse potuisset.
Perceptio fructuum, non tantum dicitur si omnino fructus sunt collecti: sed etiam cœpti ita percipi, ut terra continere se fructus desierint. l. 78. de rei vendic. in P.
Cognitio & Perceptio. Cic. 1. Acad. 44. Neque hoc quicquam esset turpius, quam cognitioni & perceptioni assertionem approbationemque præcurrere.
Perceptio animi. Cic. 4. Acad. 22. Ars vero quæ potest esse, nisi quæ non ex una, aut ex duabus, sed ex multis animi perceptionibus constat?

PERCEPTOR, ōris m. Augustin. Solil. 1. 1.

PERCEPTIBILIS, e. Adj. Sarcsb. 2. 18.

PERCITUS, V. PERCIEO.

PERCIVILIS, e. Adj. Suet. Tiber. cap. 28. extr. Exstat & sermo ejus in senatu percivilis.

PERCLĀMO, [ἐκβοάω] āre. Vehementer clamare. Plaut. Truc. 1. 2. 8.
Quot illic blanditiæ, quot illic iracundiæ
Sunt, quot sunt perclamanda? al. Pericla amanda.

PERCNOS, [περκνός] Aquilæ genus, teste Plin. lib. 10 cap. 3. a nigro colore ab Homero sic vocatur. Nam περκνὸς, Niger. Alii vocant Morphnon: aliqui etiam Plancum & Anatariam: inter Aquilarum genera secundam magnitudinem & vim obtinet: vivitque ut plurimum circa lacus.

PERCNOPTEROS, i. m. [περκνόπτερος] Aquila apud Plin. ibid. a nigro colore alarum sic dicta.

PERCOARCTO, [συστενοχωρέω] āre. Vehementer constringo. Columel. lib. 2. cap. 19. de fœno loquens: Tunc demum (inquit) convertamus, & utrimque siccatum percoarctabimus in strigam, atque ita manipulos vinciemus. Al. non habent Per.

PERCOGNOSCO, ōvi, itum, [πάνυ γνῶναι] ĕre. Perfecte cognoscere. Plin. lib. 4 cap. 14. Nam Germania multis postea annis nec tota percognita est. Idem lib. 37. cap. 3. Percognitum nuper. Plaut. Truc. 1. 2. 50.

PERCŎLO, ui, ultum, [θεραπεύω] ĕre. Perfecte colere, id est amare & venerari. Plaut. Trin. 2. 2. 4. Feceris par ceteris tuis factis, patrem tuum si percoles.
Honore aliquem percolere. Tacit. 2. Hist. 82.
Percolere, Cultum absolvere, perficere, polire, supremam manum addere, complere. Plin. 5. Epist. 6. sub fin. Præterea indulsi amori meo: amo enim quæ maxima ex parte inchoavi, aut inchoata percolui.

PERCŎLENS, entis. Apul. Met 8 Imaginem divinis percolens honoribus.

PERCULTOR, ōris m. Aur. Vict. in Augusto, Doctorum, qui abunde erant, necessariorumque percultor.

PERCULTUS, a, um. Partic. [ἐκπεπονημένος] Valde cultus, Ornatus, politus. Plaut. Pœn. 1. 2. 23.
— nam quæ lavata est, nisi
Perculta est, meo quidem animo quasi illauta est.

PERCŌLO, āvi. ātum, [διηθέω] āre. Totum colare. Columel. lib. 7. cap. 8. Nam maxime refert primo quoque tempore serum percolari, & a concreta materia separari. De caseo loquitur. Plin lib. 27. cap. 7. Columel. 12. 17. extr. In junceis fiscellis, vel sparteis saccis percolant.
Humor percolatur per terras. Lucret. lib. 2. 474.
Virus percolatur. Lucret. lib. 5. 270.
Senec. in præf. lib. 1. Nat. Quæst. eleganter dicit eos qui ventri vivunt, Cibos & potiones percolare, quia ingerunt in ventrem quod mox velut colatum destruit.

PERCOLATUS, a, um. Partic. Plin. 31. 6. In terra marina aqua, argilla percolata, dulcescit.

PERCOLATIO, ōnis. f. Vitruv. 8. 7. Uti percolationibus aquæ mutari possint.

PERCŌMIS, e. Adj. [πάνυ εὐπροσήγορος] Cic. de Clar. Orat. 212. Qui peritissimus juris, idemque percomis est habitus.

PERCOMMŎDUS, a, um. Adj. [πάνυ ἐπιτήδειος] Valde commodus. Liv. 22. 43. extr. Idem castris percommodum fuit.

PERCOMMŎDE, Adv. [λίαν ἐπιτηδείως] Admodum commode. Liv. 30. 29. Percunctatusque, satin' percommode omnia explorassent, datis qui prosequerentur, retro ad Annibalem dimisit. Al. Per commodum.
Accidere percommode. Cic. pro Cæcin. 77 Hoc loco percommode accidit, quod non adest is, qui paulo ante affuit.
Facis percommode. Cic. 2. de Orat. Et quod mihi nihil, aut quod non multum relinquis, percommode facis, estque mihi gratum.
Factum percommode quod. Cic. 4. Tusc. 64. Itaque sive casu accidit, sive consilio, percommode factum est, quod eis de rebus, quæ maxime metuuntur, de morte & de dolore, primo & proximo die disputatum est.

PERCONDITUS, a, um Adj. ex Partic. [δυσεύρετος] ex Per & Condo, ĕre, compositum; significat Reconditum & abstrusum. Cic. 1. de Orat. 15. Exponam vobis non quandam, aut perconditam, aut valde difficilem, aut magnificam, aut gravem rationem consuetudinis meæ. Alia exemplaria habent. Perreconditam.

PERCONTOR, [πυνθάνομαι, διαπυνθάνομαι] āri. Diligenter inquirere: dicitur autem Percontari, auctore Donato, a Conto, quo nautæ utuntur ad loca inquirenda, navibus opportuna. Ter. Hec. 5. 3. 12.
Tua quod nihil refert, percontari desinas. Idem Eun. 2. 3. 3.
Ubi vestigem? quem percontor?
Scribitur, & quidem frequentius in optimis codd MSS. Percunctor. V. CUNCTOR & PERCUNCTOR. Donatus in Hecyr. 1. 2. 2. utramque scriptionem admittit. Sed quum significatio nihil distet, necesse est alterutram esse meliorem.

PERCONTŬMAX, ācis. Adj. [ὑπεραυθάδης] Valde contumax. Ter. Hec. 3. 5. 54.
Percontumax redisti huc nobis, Pamphile.

PERCOPE, V. PERCOTE.

PERCŌPIŌSUS, a, um. Adj. [πάνυ εὔπορος] Plin. 9. Epist. 31. Quæ de me scripsisti: in quibus quidem percopiosus fuisti.

PERCŎQUO, xi, ctum, [διαπέσσω] ĕre. Perfecte coquere. Plin. lib. 23. cap. 7. Bubulam carnem, addito caules magno ligni compendio percoquunt.
Ardor terram percoxerat igni. Lucret. lib. 5. 1253.
Mora percoquit uvas. Ovid. Rem. Amor. 83.
Humorem percoquere. Lucret. lib. 6. 858.
Terra dicitur percoquere messem, dum ad maturitatem fovet. Plin. 5. Epist. 6. Colles optimam messem, serius tantum, sed non minus percoquunt.
Sol percoquit fructus. Senec. de Benefic. 7. 31.

PERCOCTUS, a, um. Partic. [ἐκψηθεὶς] ut, Color percoctus. Lucret. lib. 6. 722.
Percoctus, Perfecte maturus. Plin. lib. 15. cap. 16. Succus maturescentibus lactis, percoctis mellis. De ficis. Idem 22. 25.

PERCŌSIUS, [Περκώσιος] Trojanorum amicus, omnium longe doctissimus scientia divinandi futura. Cujus filii fuerunt Adrastus & Amphius, quos neque admiranda patris doctrina, neque paterna sollicitudo a morte subtrahere potuit, quum eos retinere conaretur, ne ad Trojanum bellum, ubi morituri erant, proficiscerentur. Hom. in Bœot. v. 830.

PERCŌTE, es. f. quæ & Percope dicta olim fuit, [Περκώτη] Urbs est Troadis, ut ait Stephanus. Val. Flacc. 2. 626.
Jam juga Percotes Pariumque infame, &c. Hinc

PERCŌSIUS, [Περκώσιος] Qui urbem illam inhabitat. Valer. 3. Argon. 10.
Muneribus primus conjunx Percosia vestes
Imposuit.

PERCREBESCO, vel potius PERCREBRESCO, crēbui, [φημίζομαι] ĕre. Crebrum fieri, divulgari. Plin. in Paneg. cap. 31. Percrebuerat antiquitus, urbem nostram, nisi opibus Ægypti ali sustentarique non posse. Cic. 11. Att. 10. Ipsi enim illi putavi perniciosum fore, si ejus hoc tantum scelus percrebuisset.
Percrebuit omnium sermone. Cic. 2. Verr. 21. Inveteravit enim jam opinio perniciosa Reip. vobisque periculosa, quæ non modo Romæ, sed & apud exteras nationes omnium sermone percrebuit.
Percrebuit fama. Cic. 10. Fam. 11. Tamen ipsa fama, quæ de tua voluntate percrebuit, magnam es laudem consequutus.
Cum illius nefarii gladiatoris voces percrebuissent. Cic. pro Muren. 50.

PERCRĔPO, ui, itum, [ὑπερηχέω] āre. Valde, vel Undique crepare. Cic. 7. Verr. 31. Locum illum litoris percrepare totum mulierum vocibus, cantuque symphoniæ.

PERCRESCO, ēvi, ētum, ĕre. Quintil. lib. 7. cap. 1. Nam vis quæstionum percrescere debet, & ad potentissima ab infirmissimis pervenire. Legunt quidam Semper crescere.

PERCRŬCIO, [ἀνιάω] āre. Valde cruciare. Plaut. Bacch. 5. 1. 13.
Hoc hoc est quod peracescit, hoc demum est quod percrucior.

PERCRŪDUS, a, um. Adj. [ὑπερωμός] Valde crudum significat & immaturum. Columel. lib. 12. cap 10. Pruna purpurea quum immatura, non tamen percruda legeris, diligenter inspicito, ut sint integra. sine vitio aut vermiculo.

PERCŪDO, ūdi, ūsum, [[illegible]] ĕre. Idem quod simplex Cudo significat: nisi forte aliquid addat præpositio, ut Totum cudere significet. Columel. lib. 8 cap 5. Die undecimo animadvertat an pulli rostellis ova percuderint, & auscultetur si pipiant.

PERCULSUS, V. PERCELLO.

PERCONCTOR, [πυνθάνομαι, ἐρωτάω] āri. Diligenter inquirere. Percunctari, inquit Donatus in Hecyr. 1. 2. 2. ab eo quod a [Immo de] cunctis inquiratur, dicitur. Plaut. Epid. 1. 1. 38. Desiste percunctari. V. in PERCONTOR.
Percunctari & Interrogare. Cic. 2. de Fin. 2. Is percunctando atque interrogando elicere solebat eorum opiniones, quibuscum disserebat, ut ad ea quæ hi respondissent, si quid videretur, diceret. De Socrate.
Inter Percunctari & Interrogare hoc interesse vult Quintil lib. 9. cap. 2. ut illud Noscendi, hoc Arguendi causa quærere significet. Quid tam commune quam interrogare vel percunctari? nam utroque utimur indifferenter, quum alterum noscendi, alterum arguendi gratia videatur adhiberi. Quod falsitatis arguit Popma de Differ. Verb. V. Burm. in Quintil. p. 770.
Percunctari & Quærere. Cic. 1. de Orat. 97. Quo in genere tu, Antoni, (vere loquar) nunquam mihi, percunctanti aut quærenti aliquid, defuisti.
Otiose percunctari. V. OTIUM.
Ultro aliquem percunctari. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Doctos percunctari. Hor. 1. Epist. 18. 96.
Singulos. Cic. 7. Fam.
Ab aliquo. Cic. 4. Acad. 2. Itaque quum totum iter & navigationem consumpsisset, partim in percunctando a peritis, partim in rebus gestis legendis, &c.
Percunctari de. Cic. in Somn. Scip. 1. Deinde ego illum de suo regno, ille me de nostra Repub. percunctatus est.
De nominibus alicujus. Cic. 6. Att. 7.
Aliquid ex aliquo. Plaut. Bacch. 2. 2. 22. Istuc volebam ego ex te percunctarier.
Disciplinam aliquam ex aliquo. Cic. 2. de Divin. 76.
Ex aliquo percunctari, quanti aliquid vendat. Cic. de Clar. Orat. 172.
Aliquid insidiis hostilibus percunctari. Plaut. Pseud. 4. 4. 10.
Percunctor quanti olus ac far. Hor. 1. Serm. 6. 112.
Percunctor, cum duplici accusativo. Liv. 39. 12. Eam quoque esse quæ percunctari vellet. Plaut. Aul. 2. 2 33.
Quæso quod te percunctabor, ne id te pigeat proloqui.

Digitized by Google

Aurem suam percunctari. Gell. lib. 13. cap. 19. Tum is qui quæsierat, Quonam modo vis, inquit, aurem meam interrogem? Et Probum ais respondisse, Quo suam Virgilius percunctatus est.

Percunctari, Exspectare. Ter. Phorm. 2. 4. 12.

Percunctatum ibo ad portum, quoad se recipiat.

Percuncto, vel Perconto, āre. Apul. Met. 11. Quod sedulo percunctaveram. conf. Priscian. 8. p. 799. & Non. 7. 52.

Percunctor, āri. Pass. Apul. p. 362. Elmenh. pr.

Percunctans, vel Percontans, antis. Partic. Apul. Flor. p. 362. Elmenh.

Percunctātus, a, um. Partic. Cæl. Aurel. Acut. 1. 5. 46.

Percunctatio, vel Percontatio, ōnis. f. [πεῦσις] Interrogatio, inquisitio. Cic. de Univers. 2. At primum quidem tempus salutationibus, reliquum percunctatione consumpsimus.

Ex captivis percunctatio facta. Liv. 27. 43.

Percunctatio, pro Interrogatione dicta videtur ex nautico usu, quia conto pertentant, cognoscuntque navigantes aquæ altitudinem. Percunctatio hinc dicta est, quod is qui curiose quid interrogat, per cuncta vilit. Festus. conf. in ipso verbo dicta.

Rogatio atque huic finitima quasi percunctatio expositioque sententiæ suæ. Cic 3. de Orat 201.

Ducere sermonem e percunctatione alicujus. Cic. de Clar. Orat. 218. Omnisque illa sermo ductus e percunctatione filii, quid in Senatu esset actum.

Altius repetita percunctatio. Quintil. lib. 5. cap. 7.

Quærere percunctatione aliquid. Cic. pro Cluent. 184. Post aliquid adjungeis dictum de veneno, quod non percunctatione quæsitum, sed dolore expressum videretur.

Nihil de eo percunctationibus reperiebamus. Cæs. Bell. Gall. 5. 13.

Percunctationi alicujus respondere. Tacit. Dial. de Orat. cap. 1.

Percunctator, vel Percontator, ōris. m. [πευστής] Hor. 1. Epist. 18. 69.

Percunctatorem fugito: nam garrulus idem est.

Percunctātīvus, a, um. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 4. 8. 114.

Percŭpio, ivi, itum, [ἐπιθυμέω] ĕre. Valde cupere. Ter. Eun. 5. 2. 57.

—visne interea, dum is venit,

Domi opperiamur, potius quam hic ante ostium?

c. Immo percupio.

Percŭpĭdus, a, um. Adj. [ὑπερεπιθυμῶν] Cic. 1. Fam. 7. Cognovi Hortensium percupidum tui, studiosum Lucullum.

Percupide, Festus in Blaterare; Percupide loqui.

Percŭriōsus, a, um. Adj. [πολυπράγμων] Cic. pro Cluent. 85. Nicostratus quidam, fidelis Oppianici servulus, percuriosus, & minime mendax, multa dicitur renuntiare domino solitus esse.

Percūro, [ἐξιάομαι] āre. Perfecte curare. Plin. lib. 24. cap. 15. Strumas imposita ad suppurationem perducunt, deinde axungia adjecta percurant. Sen. Quæst. Nat. 3. 1. conf. curo.

Percurātus, a, um. Partic. Liv. 21. 57. Vix dum satis percurato vulnere. [Satis abundat.] conf. Curt. 4. 6. 21. & 7. 6. 23.

Percurro, curri & cucurri, cursum, [διατρέχω, ἐπιτρέχω, διέξειμι] ĕre. Valde currere, vel currendo perseverare. Ter. And. 2. 2. 18.

Continuo ad te properans percurro ad forum, ut dicam tibi hæc. Ubi Donatus, Vide quantum dixerit, Properans & Percurro, ut continuationem cursus ostenderet! Cœlius ad Cic. 10. Att. 9. Nisi ita faceret, ego prius quam ad urbem accederem, ubicunque tu esses, ad te percurrissem. Eadem Epistola est etiam inter Epp. ad familiares lib. 8. Epist. 16.

Percurrere aliquo. Liv. 26. 15. Inde citato equo Cales percurrit.

Agrum Picenum percurrit omnem. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 15.

Curso percurrere aliquid. Lucret. lib. 1. 1002.

Telas percurrere pectine. Virg. 1. Georg. 294. Idem 7. Æn. 14.

Magistratus percurrere. Plin. 1. Epist. 14. ad Mauricum, Quæsturam, Tribunatum, Præturam honestissime percurrit. h. e. Cum summo suo honore administravit: perfunctus est illis magistratibus deinceps.

Oratio percurrit, & Percurrere oratione. Cic. pro Cluent. 129. Hæc pluribus verbis dicerem, quæ nunc paucis percurrit oratio mea. Et 2. de Divin. 96. Quas quidem percurrere oratione facile est.

Percurrere breviter de, Cursim pertractare. Cic. 1. de Orat. 205. Sed pauca etiam requirimus, in primisque ea, quæ valde breviter a te, Crasse, de ipsa arte percursa sunt.

Percurrere & Præterire aliquid. Cic. 3. de Orat. 49. Faciles enim inquit, Antoni, partes eæ fuerunt duæ, quas modo percucurri, vel potius pæne præterii, Latine loquendi, planeque dicendi.

Apud doctos & semidoctos properans hæc percurro. Cic. 2. de Orat. 177.

Omnia percurrere nomina. Virg. 6. Æn. 627.

Locos omnes oratoris. Cic. in Orat. 47.

Animo celeriter aliquid percurrere. Auctor ad Herenn. lib. 3. 22. extr.

Animo rotundum percurrisse polum. Hor. 1. Carm. 28. 6.

Murmura percurrunt cælum. Lucret. lib. 5. 1220.

Percurrere mensas dicitur menta. Plin. 19. cap. 8. Grato menta mensas odore percurrit in rusticis dapibus. h. e. Circumfertur, per mensas currit, frequens apponitur.

Luna percurrens fenestras. Propert. lib. 1. 3. 31.

Ventus percurrens campos rapido turbine. Lucret. lib. 1. 274.

Passive. Cic. 1. de Orat. 205. V. Percurrere breviter de.

Percurritur, Impers. Cic. 2. de Orat. 358. Et multo apertius ad intelligendum est, si sic consistitur aliquando, ac non ista brevitate percurritur.

Percursus, a, um. Partic. [διεξιών] Cic. 2. de Orat. 140. Ut omnes eas, diligentes, & memores, & sobrii oratores, percursas animo, & prope decantatas, habere debeant. i. e. Sic habere notas, ut animus & perlustrare omnes & decantare possit.

Percursio, ōnis. f. [διέλευσις] Cic. 4. Tusc. 31. Velocitas autem corporis, celeritas appellatur: quæ eadem ingenii etiam laus habetur, propter animi multarum rerum brevi tempore percursionem.

Percursor, ōris. m. Lactant. 6. 7. 3. al. Præcursor.

Percurso, āre. frequent. Liv. 23. 42. Jam ne manipulatim quidem, sed latronum modo, percursant totis finibus nostris negligentius, quam si in Romano vagarentur agro.

Percursātio, ōnis. f. [διαδρομή] Cic. 2. Philipp. 62. O præclaram illam percursationem tuam mense Aprili atque Majo!

Percŭtio, ssi, ssum, [πλήσσω, κρούω, βάλλω, παίω, πατάσσω, δέρω] ĕre. ex Per & Quatio componitur, q in c mutata, & abjecta a; significat Ferio.

Gladio percutere. Cæs. 8. Bell. Gall. 23.

Lapide percutere aliquem. Cic. 2. de Orat. 197.

Lapidibus appetere & percutere aliquem. Cic. pro Domo, 13. Qui sunt homines a Q. Metello fratre tuo Consule in Senatu palam nominati, a quibus ille se lapidibus appetitum & percussum esse dicit?

Manu aliquem. Cic. pro Rosc. Amer. 97. Macrob. Saturn. 1. 6.

Pectus percussit manu. Virg. 12. Æn. 155.

Securi filium, Decollare. Cic. 1. de Fin. 23.

Fulmine percuti, Fulminari. Cic. 3 de Nat. Deor. 84.

Sidere percuti, Siderari. Martial. lib. 11. 86.

Sidere percussa est subito tibi, Zoile, lingua. h. e. Usum linguæ amisisti paralysi. Idem lib. 7. 91.

—subito fias ut sidere mutus.

Percutere feram, Occidere. Cic 7 Verr. 1. Quæsivisse Domitium, qui tantam bestiam percussisset: illum respondisse Venabulo.

Calamitate aliqua percuti, Affligi. Cic. pro Muren. 49.

Vulnera fortunæ gravissimo percuti. Cic. 1. Acad. 11.

Fores. Plin. lib. 7. cap. 30.

Puppis percutitur rapido Noto Ovid. 3. Fast 488.

Animum percutere dicitur res aliqua. Cic. 4. Att. 8. Audivi ex Gavio hoc Firmano, Romæ esse hominem, & fuisse assiduum: percussit animum. Dices, Tamulane de causa?

Cor meum spes laudis percussit acri thyrso. Lucret. lib. 1. 921.

Cogitatione inani aliquem percutere. Cic. pro Milon 79. Quonam modo ille vos vivus afficeret, qui mortuus inani cogitatione percussit?

Litteris atrocissimis percuti. Cic. 9. Fam. 25. Is quum ad me Laodiceam venisset, mecumque ego eum esse vellem, repente percussus est atrocissimis litteris: in quibus scriptum erat, &c.

Probabilitate animum alicujus. Cic. 5. Tusc 33. Quodcunque nostros animos probabilitate percussit, id dicimus.

Percutere aliquem palpo, Verbis adulari, & verbis suadere. Plaut. Amph. 1. 3. 28.

Animum percutere suspicione religionis. Sen. Epist. 41.

Fœdus percutere, pro Ferire fœdus, vel facere. Auctor de Viris illustr. cap. 2. Hirt Bell Alex. 44 Cum Barbaris fœdera percussisse. V. fœdus.

Fossam percutere, pro Fodere. Plin. lib. 10 Epist 50 extr. de lacu Nicomedensium, Ego per eadem loca invenio fossam a rege percussam: sed incertum, utrum ad colligendum humorem circumjacentium agrorum, an ad committendum flumini lacum. conf. Frontin. Strat 3. 17. 5.

Percusti, præteritum pro Percussisti. Hor 1. Serm. 3. 273.

Gaudes, si cameram percusti forte, &c

Percutiendus, a, um. Partic. [πληκτέος] ut, Terga percutienda dare. Ovid. 2. Fast 445.

Percussus, a, um. aliud Partic. [πεπληγμένος] ut,

Dolore extremo percussa. Valer. 7. Argon. 475.

Forma aliqua percussus, Signatus, formatus: proprie de nummis dicitur. Seneca Epist. 34. Omnia facta dictaque inter se congruant: respondeant sibi, ac una forma percussa sint.

Ictu fulminis percussa. Ovid. ad Liv. 11.

Virga percussus. Virg. 7. Æn. 190.

Vulnere percussus. Propert. lib. 1. 1. 13.

Genu percusso claudicat Ovid. 3. Fast. 758.

Litora percussa fluctu. Virg. 5. Ecl. 83.

Lyra percussa. Ovid 3. Amor. 12. 40.

Turres percussæ de cælo. i. e. Fulminatæ. Cic. 3. in Catil. 19.

Victima collum percussa securi. Ovid 4 Trist. 2. 5.

Percussa, æ. f. Cæl. Aurel. Acut. præf. 18. Cum fiunt plagæ sive percussæ, atque adfricationes. V. Barth. Advers. 41. 18. [In nuper editis est Percussa, n. pl. & in marg. ex conjectura, Percussus, qua voce sæpius utitur. Ego Percussuræ scripsisse puto.

Percussio, ōnis. f. [πληγή, κτύπος] Cic. 3. Tusc. 62. Ex hac opinione sunt illa varia & detestabilia genera lugendi, pædores, muliebres lacerationes genarum, pectoris, feminum, capitis percussiones.

Digitorum percussio. Cic. 3. Off. 67.

Percussio, pro Ictu, de dimensione temporum in pedibus aut musica. Quintil. lib. 9. cap. 4. Deinceps longiores fiunt percussiones. Cic. 3. de Orat. 180. Sed sunt insignes percussiones eorum numerorum, & minuti pedes.

Modi percussionum non sunt in oratione soluta tanquam tibicini. Cic. in Orat. 198. Hos percussionum modos Boethius in sua Musica vocat Consonantias, docetque consistere aut in duplici, aut in triplici, aut in quadrupla, aut in sesquialtera, aut in sesquitertia proportione. Quare quinque tantum generaliter fiunt percussionum modi, diatessaron, diapente, diapason, diapente & diapason, disdiapason. Consonantiam definit idem Boethius, Dissimilium inter se vocum redactam in unum concordiam.

Percussus, ūs. m. [πλῆξις] pro Percussione. Plin. lib. 7. cap. 51. Venarum inæquabili aut formicante percussu. Vitruv. 9. 9.

Percussor, ōris. m. [πλήκτης] Qui percutit, & sæpius Qui occidit, & ad id faciendum conducitur. Cic. pro Rosc. Amer. 93. Ea multitudo quæ erat? opinor, aut eorum qui in bonis erant occupati, aut eorum qui ab his conducebantur ut aliquem occiderent. Si eos putas, qui alienum appetebant: tu es in eo numero, qui nostra pecunia dives es: sin eos, quos, qui leviore nomine appellant, percussores vocant: quære in cujus fide sint & clientela.

Deprehensos cum sica percussor Cæsaris. Cic. 2. Philipp. 74. Suet. Neron. cap. 48.

Percussibilis, e. Adj. Cæl. Aurel. Tard. 4. 8. & 1. 4. conf. Reines. Var. Lect. p. 650.

Percussionālis, e. Adj. Cassiodor. de Musica

Percussura, æ. f. Apul. de Herb. cap. 31. n. 6. conf. Veget. Mulom. 2. 20. & percussa, æ.

Perdeo, īre. Antiq. Idem ac Perire. Plaut. Pœn 4 2. 62.

Perdĕcōrus, a, um. Adj. [πάνυ εὐπρεπής] Valde decorus. Plin. 3. Epist. 9. Est alioqui perdecorum.

Perdēlīrus, a, um. Adj. Valde delirus & ridiculus. Lucret. lib. 1. 693.

Dicere porro ignem res omnes esse, &c.
Quod facit hic idem, perdelitum esse videtur.

Perdensus, a, um. Adj. [πάνυ δασύς] Valde densum significat. Columel. lib. 3. cap. 10. Perdensam humum cœlestes aquas non sorbere.

Perdepso, ui, ĕre, V. depso simpl. Sensu obscœno Stuprare, apud Catull. Carm. 75. 3. In Gellium,

— patrui perdepsuit ipsam
Uxorem, & patruum reddidit Harpocratem. Al. Perdespuit.

Perdespuo, ui, ūtum, [καταπτύω] ĕre. Contemnere. Affertur ex Catull. Sed Scalig. Turneb. Voss. ut in superiore dictione legitur.

Perdiccas, [Περδίκκας] Macedo, inter comites Alexandri Magni, cui etiam in regni partem successit, tanta vis audacia, simul & fortitudine, ut leænæ catulos e cubili per vim auferre cogitans, absente ea auferret. Auctor Ælianus de Varia historia 12. 39.

Perdicium, V. perdix.

Perdifficilis, e. Adj. [πάνυ χαλεπός] Valde difficilis. Cic. 3. Att 8. Sed & navigatio perdifficilis fuit. Idem 1. de Nat. Deor. 1. Tum perdifficilis, Brute, (quod tu minime ignoras) & perobscura quæstio est de natura deorum.

Perdifficiliter, [πάνυ χαλεπῶς] vel, ut alii volunt, Perdifficultas. Cic. 4. Acad. 7. Aut si es quoque possit, cur illa non possit, quæ perdifficiliter internoscantur tamen? Al. Perdifficultar.

Perdignus, a, um. Adj. [πάνυ ἄξιος] Valde dignus. Cic. 13. Fam. 6. Sed tamen suspicor ipsum hominem, quem tibi commendo, perdignum esse tua amicitia.

Perdiligens, entis. Adj. [πάνυ ἀκριβής] Valde diligens. Cic. 3. Q. frat. 5. Sed res operosa est, & hominis perdiligentis.

Perdiligenter, [πάνυ ἀκριβῶς] Adv. Cic. de Clar. Orat. 14. Nempe eum dicis, inquit, quo iste omnem rerum memoriam breviter, & ut mihi quidem visum est, perdiligenter complexus est?

Perdisco, dĭdĭci, [καταμανθάνω] ĕre. Perfecte discere. Cic. 3. Q. frat. 1. Si ego nihil rescripsero, mea in illum pueri omnes tanquam dictata perdiscant. Plaut. Truc. 1. 2. pr.

Non omnis ætas ad perdiscendum sat est
Amanti, dum id perdiscat, quot pereat modis. Idem Asin. 1. 3. 35.
Perdidici istæc esse vera damno cum magno meo.

Disciplinam ruris perdiscere. Columel. lib. 11. cap. 1.
Jura perdiscere. Cic. 7. Fam. 14. Quod certe ita fieret, si tu maluisses benevolentiæ, quam litium jura perdiscere. Cic. pro Corn. Balb. 47. Omnia jura belli perdiscere ac nosse potuisse.
Libros alicujus. Cic. 2. de Orat. 249.
Litteras. Plin. lib. 29. cap. 1.
Mores naturæ. Propert. lib. 3. 5. 25.
Ortus obitusque signorum. Cic. de Fato 16.

Perditio, **Perditor**, **Perditus**. V. perdo.

Perdiu, Adv. [πάνυ διὰ μακροῦ] Admodum diu. Cic. 3. Att. 22. Ego quod, per Thessaliam si irem in Epirum, perdiu nihil eram auditurus. Idem 1. de Orat 8. Quum boni perdiu nulli, vix autem singulis ætatibus singuli tolerabiles oratores invenirentur.

Perdiuturnus, a, um. Adj. [πολυχρόνιος] Quod valde diu durat. Cic. 2. de Nat. Deor. 85. Quæ aut sempiterna sit necesse est, hoc eodem ornatu, quem videmus, aut certe perdiuturna permanens ad longinquum & immensum pæne tempus.

Perdives, itis. Adj. [πολυχρήματος] Valde dives. Cic. 6. Att. 1. Amici regis duo tresve perdivites, sed ii suum tam diligenter tenent, quam ego aut tu.

Perdius, i. m. [πανήμερος] ex Per, & Dius, quod est dies; Is dicitur qui per diem vigilat: sicut Pernox, qui per noctem. Gell. lib. 2. cap. 1. Stare solitus Socrates dicitur pertinaci statu perdius atque pernox, a summo lucis ortu ad solem alterum orientem inconnivens, immobilis, &c.

Perdix, īcis. f. [πέρδιξ] Avis nota. Plin. lib. 10. cap. 33. Perdices spina & frutice sic muniunt receptaculum, ut contra feras abunde vallentur: ovis stragulum molli pulvere contumulant: nec in quo loco peperere, incubant: neve cui frequentior conversatio sit suspecta, transferunt alio. Illæ quidem & maritos suos fallunt, quoniam intemperantia libidinis frangunt earum ova, ne incubando detineantur. Perdix, masculinum esse probat Nonius 3. 163. ex Varrone, Perdices Bœotios dicente. Martial. lib. 13. 65. de perdice,

Ponitur Ausoniis avis hæc rarissima mensis,
Hanc in lautorum mandere sæpe soles.

Perdicalis, e. Adj. ut, Herba perdicalis. Apul. de Herb. cap. 81.

Perdicaeus, a, um. Adj. ut, Perdicea præit viscera. Mantuan.

Perdicium, i. n. [περδίκιον] Herba. Plin. lib. 21. cap 17. Perdicium & aliæ gentes quam Ægyptii edunt: nomen dedit avis, id maxime eruens. Ea est quæ & Muralium etiam dicitur. vulgo *parietaria*. Dicta Perdicium, quod ea perdices delectentur.

Perdix, [Πέρδιξ] Caupo quispiam fuit claudus, ab Aristophane locis aliquot notatus: unde & in proverbium abiit, Perdicis tibia: De iis qui crura habent gracilia, distortaque. Hujus mentionem fecit Aristophanes grammaticus in proverbiis orationis solutæ. Refertur a Suida, Περδίκειος πούς, id est Perdiceus pes. In loripedes quadrat.

Perdo, īdi, ĭtum, [ἀπόλλυμι, [illegible]] ĕre. ex Per & Do compositum, significat Amittere: quasi Nimia dare. Plaut Amph. 4. 4. 5. suppos. Hunc non repperi, & illos perdidi.

Amittere & Perdere liberos. Cic. 5. Fam. 16. Quum beatissimi sint, qui liberos non susceperunt: minus autem miseri, qui his temporibus amiserunt, quam si eosdem, bona, aut denique aliqua Rep perdidissent.

Amittere & Perdere, in aliquo videntur differre, ex his verbis auctoris ad Herenn. lib. 4. 58. Unde amisit vitam, & non perdidit: re enim vilissima & parva maximam redemit: dedit vitam, accepit patriam, &c. De Decio [i. e. Amisit quidem, sed non frustra amisit.

Habere & Perdere aliquid, contraria. Cic Post red. ad Quir. 20. Recuperata vero sua dignitate, se non commissurum, ut quum ea, quæ amiserat, sibi restituta essent, virtutem animi non haberet, quam nunquam perdidisset. [Hic Amitto & Perdo synonyma.

Perdere & Lucrari, contraria. Cic. 2. Off. 84. Quamobrem ne sit æs alienum quod Reip. noceat providendum est, quod multis rationibus caveri potest: Non, si fuerit, ut locupletes suum perdant, debitores lucrentur alienum.

De ludentibus. Ovid. 1. de Arte Am. 451.

Sic, ne perdiderit, non cessat perdere lusor.

Profundere & Perdere. Cic. 5. Fam. 5. Quæ ego si non profundere, ac perdere videbor, omnibus meis viribus sustinebo.
Perdere & Delere. Cic. pro Rosc. Amer. 131. Sæpe ventis vehementioribus, aut immoderatis tempestatibus, aut nimio calore, aut intolerabili frigore hominibus nocuit. urbes delevit, fruges perdidit, &c De Jove.
Perdere aliquem, Corrumpere, malis moribus inficere. Ter. Adelph. 1. 1. 36. Cur perdis adolescentem nobis?
Male perdere aliquem. Catul. ad Calvum 4. 5.
Amando perdere aliquem. Hor 1. Carm. 8. 3.
Perdere aliquem, Mortis periculo exponere. Ter. And. 3. 5. 1.

Ubi illic scelus est, qui me perdidit? &c. [i. e. Fortunas evertit meas.

Morte perdere aliquem. Ovid. 1. Met. 224.
Bello perdere cunctos. Claud. 6. Cons. Hon. 310.
Nutu minimo perdere aliquem. Ovid. 1. de Pont. 2. 93.
Perdere aliquem, & affligere. Cic. 5. Verr. 37. Eos quidem jam superioribus edictis satis perdiderat atque afflixerat.
Perdere aliquem capitis, Vita privare, seu occidere. Plaut. Bacch. 3. 3. 86.
Animum pudicum male perdere. Ovid. 7. Epist. 5.
Annos bello perdidit. Ovid. 2. Amor. 1. 31.
Annos errando perdidit. Ovid. 2. Amor. 1. 31.
Aquam perdere. Quintil. lib. 11. c. 3. p. 1008. Burm. Huic contrarium est vitium nimiæ tarditatis: nam & difficultatem inveniendi fatetur, & segnitia solvit animos, &, in quo &c. temporibus præfinitis aquam perdit. i. e. Tempus datum frustra conterit, quum ad clepsydram dicitur. Budæus.
Blanditias perdere. Ovid. 3. Amor. 11. 31.
Bona. Senec Hippol. v. 440. Perdere est dignus bona, queis nescit uti.
Bona æquo animo. Cic. 9. Fam. 16.
Bona perdere in cicere atque faba. Hor. 2. Serm 3. 182.
Causam. Cic. pro Rosc. Com 10. Hic tu, si amplius HS. nummo petisti, quam tibi debitum est, causam perdidisti.
Equos perdere. i. e. Corrumpere. Nep. 18. 5. 4.
Famam. Plaut. Trin. 3. 2. 16.

Itane tandem majores famam tradiderunt tibi tui,
Ut virtute eorum ante parta per flagitium perderes?

Famam male perdere. Ovid. 7. Epist. 6.
Fidem &c. Plaut. Epid. 2. 2. 36. Quintil. lib. 9. cap. 4. Perdit, amittitque & fidem, & affectus, motusque omnes. conf. Gratiam.
Formam. Plaut. Amphit. 1. 1. 300.

Ubi ego perii? ubi immutatus sum? ubi ego formam perdidi?

Formam hominis. Ovid. 13. Met. 405.
Fructus omnes industriæ suæ & fortunæ. Cic. 4. Fam. 6.
Fugam, Facultatem fugæ. Martial. lib. Spect. 11.
Gratiam. Quintil. lib. 9 cap. 4 Perdidisset gratiam simplicis atque inaffectati coloris, perdidisset fidem quoque.
Laborem, ac tempora. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Libertatem. Cic. pro Rabir. Post. 24.
Litem. Cic. 1. de Orat. 167.
Locum. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Manum. Plin. lib. 7. cap. 18. Plaut. Curc. 1. 3. 41.

Noli, amabo, verberare lapidem ne perdas manum. i. e. Corrumpas, conteras.

Memoriam. Cic. de Senect. 21.
Mores. Plaut. Trucul. 3. 2. 9.
Nomen perdidi, pro Oblitus sum, Nomen excidit, non succurrit, non memini. Ter. Phorm. 2. 3. 39.
Oculos. Cic. de Arusp. Resp. 37.
Oculos ambos perdidit. Juven. 10. Sat. 228.
Operam perdere. Hor. 1. Serm. 1. 90. Cic. pro Muren. 23. Quod quidem jus Civile didicisti, non dicam operam perdidisti.
Operam perdere apud aliquem doctorem. Cic. 1. de Orat. 126. Qui quum mercede doceret, tamen non patiebatur eos, quos judicabat non oratores evadere, operam apud se perdere.
Operam & oleum perdere, proverbialiter dictum, pro In vanum laborare: tractum ab iis qui lucubrando multum olei consumunt. Cic. 7. Fam. 1. In quibus ipse Pompejus confitetur se & operam & oleum perdidisse. [Potest & ab Opera & oleo palæstræ arcessi.
Opes suas perdere in aliquo. Ovid. 1. Amor. 2. 50.
Oppidum perdere, & Recipere, contraria. Cic. 2. de Orat. 273.
Pænissume perdere. V. pæne.
Parentes multi, multi amicos, nonnulli patriam, plerique seipsos penitus perdiderunt. Cic. 1. de Finib. 49.
Perditum perdere. Cic. 14. Fam. 1. Per fortunas miseras nostras, vide ne puerum perditum perdamus.
Prandium perdere. Plaut. Men. 3. 1. 13.
Rem paternam. Plaut. Trin. prol. 13.
Se perdere. Plaut. Milit. 2. 5. 19.
Securitatem perdere auctoritate. Plin. in Paneg. cap. 93. pr. Manet manebitque honori veneratio sua, nec securitatem auctoritate perdemus. Sc. Exserta, exhibitaque auctoritate consulari.
Spem. Plaut. Rud. 1. 4. 3.
Stomachum. Cic. 1. Fam. 9. Non illi quidem, ut mihi stomachum facerent, quem ego funditus perdidi, sed certe ut facere se arbitrarentur.
Talentum perdere, Exponere & consumere. Ter. Heaut. 3. 1. 65.
Tempus. Cic. 3. de Orat. 144.
Tempora perdere precando. Ovid. 11. Met. 286.
Verbum aliquod in omne tempus. Cic. 5. Fam. 13. Dicerem jucundius, nisi id verbum in omne tempus perdidissem.
Verba perdere, pro Privari loquela. Propert. lib. 2. 24. 10.
Vires cinis perdit. Ovid Rem. Amor. 244.
Vitam perdere. Ter. Hec. 3. 1. 2.

— heu me infelicem! hanccine ego vitam parsi perdere?

Martial. lib. de Spect. 13.

Sus pariter vitam perdidit atque dedit. conf. perdo.

Perduo, [ἀπόλλυμι] ĕre. dixerunt antiqui, pro Perdo: ut Plaut. Amph. 2. 2. 215.

Amphitruo es profecto, cavesis ne tu te usu perduis. Sic apud eundem maxime, & apud Ter. ut Hec. 1. 2. 59.
At te Dii Deæque perduint, cum isto odio, Laches. conf. Cic. 15. Att. 4. pr.

Per-

PERDENDUS, a, um. Partic. [ἀπολεσθησόμενος] ut,
Genus mortale perdendum est. Ovid. 1. Met. 188.
Feras perdendas præbeat silva. Ovid. 4. Epist. 170.
PERDITUS, a, um. [ἀπολωλώς, ἄσωτος, ἐξώλης, ἀπονενοημένος] Partic. dicitur, Quod interiit, ac recuperari non potest, inquit Paulus.
Perditus, Qui in alicui perturbationi aut vitio subjacet, ut inde se eximere non possit, & qui omni vitio contaminatus est, ita ut de eo nulla amplius spes habenda sit. Cic. 5. Verr. 65. Tu Apronium, hominem vix liberum, contaminatum, perditum, flagitiosum, qui non modo animam integrum, sed ne animam quidem puram conservare potuisset.
Adolescens perditus & dissolutus. Cic. 4. Tusc. 55.
Animi perditi homo. Plaut. Men. 2. 1. 44.
Auctoritate tam perdita, tam facinorosa nemo inventus est vita, qui quum de scelere fateretur, non tamen, &c. Cic. Anteq. iret. in exsil. 17.
Consilia dissoluta & perdita. Cic. 2. de Lege Agrar. 54.
Nequitia. Cic. pro Cluent. 36. Quidam Larinas, perdita nequitia, & summa egestate.
Miseri & perditi. Cic. 7. Verr. 31.
Ære alieno perditus, & egens. Cic. 2. Philip. 78.
Egestate perditus & fame. Cic. 7. Verr. 86.
Mærore ac miseriis perditus. Cic. 7. Verr. 27.
Confectus morbo, perditus mærore ac lacrimis. Cic. pro Muren. 86.
Adolescens perditus. V. ADULEO.
Jura perdita. Claud. de Bell. Gildon. 402. al. Prodita.
Mens. Tibul. lib. 2. 6. 51.
Tunc morior curis, tunc mens mihi perdita &c.
Res perdita. Ter. And. 3. 5. 13.
Tu rem impeditam & perditam restituas?
Res obrutæ & perditæ. Cic. pro Cæcin. 90. Exoritur hic jam obrutis rebus omnibus & perditis illa defensio, eum dejici posse, &c.
Valetudo perdita. Cic. 8. Philipp. 31. Quum esset summa senectute, & perdita valetudine.
Quod periisse vides, perditum ducas. Catul. ad seipsum, 8. 2.
Compar. [ἐξωλέστερος] Luxuriosior. Hor. 1. Serm. 2. 15.
Quanto perditior quisque est, tanto acrius urget. Catul. 40. 14.
Perditius nihil, h. e. Nequius corruptius. Cic. 1. Q. frat. 5. Nihil est enim perditius his hominibus, his temporibus.
Miserius, perditius, fœdius, nihil fieri potest. Cic. 8. Att. 11.
Superl. [ἐξωλέστατος] Perditissimus homo. Cic. pro Rosc. Amer. 2.
Profligatissimus & perditissimus omnium. Cic. 5. Verr. 65.
PERDITE, Adv. [ἀσώτως] Corrupte. Cic. 9. Att. 2. Qui hic potest se gerere non perdite?
Perdite, pro Vehementer aliquando dicitur. Ter. Heaut. 1. 1. 45.
Ejus filiam ille amare cœpit perdite.
Perdite conari. Quintil. lib. 2. cap. 12.
PERDITIO, ōnis. f. [ἀπώλεια] Plin. lib. 9. cap. 15. Subeunt luxuriæ ejus nomina & tædia, exquisita perditione parentum. V. Harduin.
Perditionis iter. Alcim. Avit. 4. 138.
PERDITOR, ōris. m. [ὀλοθρευτής] Cic. in Pison. 55. Ita perpetuos defensores Macedoniæ, vexatores, ac perditores effecisti.
Perditor, & Servator Reip. contraria. Cic. pro Planc. 89. Committerem ut idem perditor Reip. nominarer, qui servator fuissem?
PERDITRIX, īcis. f. Tertull. de Cast. cap. ult. Luxuria castitatis perditrix. Vet. Gloss. Perditrix, ὀλέτειρα.
PERDŎCEO, ui, ctum, [ἐκδιδάσκω] ēre. Perfecte docere. Ter. Heaut. 2. 3. 120.
Verum illa ne quid titubet. S. perdocta est probe. Cic. pro Sext. 96. Rem quæris præclaram juventuti ad discendum, nec mihi difficilem ad perdocendum. Plaut. Stich. 1. 3. 24. Artes omnes perdocet.
Perdocere homines. Lucret. lib. 5. 1437.
Deæ Pierides perdocuere te, Ovid. 4. de Pont. 16. 28.
Perdocere suam stultitiam. Quintil. lib. 1. cap. 1.
PERDOCTUS, a, um. Partic. [πολυδίδακτος] Cic. pro Corn. Balb. 60. Ac si mea auctoritas satis apud illos in hac re ponderis haberet, quum me præsertim rerum varietate atque usu ipso jam perdoctum viderent, etiam ab illis majoribus discordiis avocarent. conf. Ter. Heaut. 2. 3. 120. supra.
Exitio multorum perdocti. Lucret. lib. 3. 474.
PERDOCTE, Adv. [πολυδιδάκτως] Plaut. Mostel. 1. 3. 126.
Ut perdocte cuncta callet: nihil hac docta doctius.
PERDŎLEO, ui, itum, [καταλγύνομαι] ēre. Vehementer dolere. Ter. Eun. 1. 2. 74.
Heu noster, laudo, tandem perdoluit, vir es. Nimis doluit, Persensit dolorem. Donatus. Hygin. Astron 2. 40. Quidam civium perdoluit inceptum Demiphontis. V. seq. dict.
PERDOLESCO, ĕre. Accius apud Non. 2. 328. Nec perdolescit fligi socios. (Videtur Impersonaliter dictum, nec dubito, quin ab eodem Impers. sint exempla in Perdoleo allata. conf. sq.
Perdolitum est, Impers. Q. Claudius apud Gellium lib. 9 cap. 13. ubi singulare Manlii certamen cum Gallo describit, Deinde, inquit, Gallus irridere cœpit, atque linguam exsertare. Id subito perdolitum est cuidam T. Manlio, &c.
PERDŎMO, ui, itum, [καταδαμάζω] āre. Martial. lib. Spect. 27.
Herculeæ laudis numeretur gloria, plus est
Bis denas pariter perdomuisse feras.
Canes perdomare. Tibul. lib. 1. 2. 54.
Provinciam aliquam perdomare. Liv. 8. 13.
Terram perdomare vel solum, h. e. Subigere. Plin. 6. Epist. 15. Paterc. 2. 95. 2. Rhætos Vindelicosque &c. perdomuerunt.
PERDOMITUS, a, um Partic. [καταδαμασθείς] Liv. 28. 12. Idem 9. 20. Boves perdomiti mox ad aratrum instituantur. Columel. lib. 6, cap. 2.
Hostis perdomitus. Claud. 3. Cons. Hon. 34.
Ore Illyris perdomita armis. Sil. lib. 8. 290.
Serpens perdomitus. Ovid. 1. Met. 447.
Urbes perdomitæ. Lucan. lib. 2. 644.
PERDOMITOR, ōris. m. Prudent. Cathem. 4. 12.
Mortis perdomitor, salutis auctor.
PERDORMISCO, [κατακοιμάομαι] ĕre. Id temporis dormire quod requisitum est ad perfectam dormitionem & concoctionem: vel etiam Diu dormire, & totam noctem usque ad lucem. Plaut. Men. 5. 5. 29.
Perdormiscin' usque ad lucem? M. facilen' tu dormis cubans?
PERDŪCO, xi, ctum, ĕre. Usque ad finem ducere. Cic. de Senect 60. M. quidem Valerium Corvinum accepimus ad centesimum annum vitam perduxisse.
Tuba præmonitos perducat ad æquora nautas. Lucan. lib 2. 362.
Perducere ad aliud judicium. Cic. 3. Verr. 11. Reperiemus, si istum vivum ad aliud judicium perducere potuerimus, quibus probemus, &c.
Ad effectum perducere. Pompon. in l. Quintus. in fine. D. de annuis legat. Sed interventu judicis hæc omnia debent ad effectum perduci.
Perducere ad exitum, pro Complere, absolvere. Cic 2. de Invent. 169. Tamen his susceptis difficultatibus compleri, atque ad exitum perduci potest.
Ad culmen. Liv. 1.
Ad summam. Cic. 1. de Legib. 22. Est autem virtus nihil aliud quam in se perfecta, & ad summum perducta natura.
Ad summam operis libros perducere. Quintil. in Proœm. lib. 1.
Ad liquidum confessumque aliquid perducere. Quintil. lib. 5. cap. 14.
Ad longam senectutem perducere usque. Plin. lib. 29. cap. 1.
Ad usque assum vitulinum opere perducitur. Cic. 9. Fam. 20. Integram famem ad ovum affero: itaque usque ad assum vitulinum opera perducitur.
Carmen ad iratum dum tu perducis Achillem. Ovid. 2. Amor. 18. 1.
Ad furorem mortemque perduxit ira Ajacem. Cic. 4. Tusc. 52.
Ad amplissimos honores aliquem perducere. Cic. de Amicit. 20.
Ad libertatem perducere servum. Ulpian. in l. Is qui alienum. D. de verb. obligat.
Perducere oppugnationem ad mediam noctem. Liv. 36, 23. extr.
Opus perducere. Lucan. lib. 3. 384.
— a summis perduxit ad æquora castris
Longum Cæsar opus.
Perducere aliquem, Inducere cum difficultate. Plaut. Mostel. 1. 3. 41.
Postremo, si dictis nequis perduci, ut vera hæc credas, &c. Ter. Andr. 1. 1. 53.
Qui tum illam amabant, forte, ita ut fit, filium
Perduxere illuc secum, ut una esset, meum. V. Donat.
Cum perducere eum non posset, interficere conatus est. Nep. 18 2. extr.
Perducere aliquem ad suam causam donis. Liv. 35. 13. pr.
Perducere aliquem ad, vel in suam sententiam Cic. 16. Att. 8.
Perducere aliquem ad mendacium Cic. pro Rosc. Com. 46. Qui semel a veritate deflexit, hic non majore religione ad perjurium, quam ad mendacium perduci consuevit.
Nulla spontione ad hoc perducto. Plin. lib. 9. cap. 35. circa finem, ubi male, Producto. H. St. Non dubito, quin vera sit emendatio.
Ad certam pecuniæ summam aliquos perducere. Cic. 5. Att. 21. Sedavit me Scaptius: ait se nihil contradicere, sed illos putare talenta CC se debere: ea se velle accipere, debere autem illos paulo minus: rogat, ut eos ad CC perducam.
In rem præsentem audientes perducere. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Perducere in discrimen. Cic. 3. de Legib. 14. Phalereus ille Demetrius, de quo supra feci mentionem, mirabiliter doctrinam ex umbraculis eruditorum otioque, non modo in solem atque in pulverem, sed in ipsum discrimen, aciemque perduxit. Quædam exemplaria legunt, Produxit.
In odium. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 17.
Eo perduxit, ut. Liv. 2. Cic. 10. Fam. 7. Sed usque mihi temperavi, dum perducerem eo rem, ut dignum aliquid & Consulatu meo, & vestra exspectatione efficerem.
En quo discordia cives perduxit miseros. Virgil. Ecl. 1. 72. H. St. Hic quoque in quibusdam codd. Produxit legitur. Sed dubitandi causa non est, quin hæc lectio verior sit, licet utramque vetusti codd. firment, teste Pierio. Tò Producere in malum non facile adhibetur. Sed crebro hæc vitio descriptorum confunduntur.
In iterum perducere. Liv. 38.
Actionem perducere in judicium. Celsus in l. Si petitor. D. de judiciis, Nec enim quisquam alicuam actionem, invito cohærede, perducere potest.
Noctes perducere tales. Propert. lib. 1. 3. 39. Al. Producere.
Perducere artem in magnitudinem. Plin. lib. 9. cap. 56.
Perducere fossam. Cæs. 7. Bell. Gall. 36. extr. & 72. conf. supra Opus.
Perducere aquam ex aliquo loco. Plin. lib. 10. Epist. 37.
Perducere, est A puncto in punctum, a capite ad pedes, e calce ad carceres ducere. Et quia qui ducunt lineas in scripturis, scripturam delent, factum est ut Perducere pro Delere usurpetur. Hinc Perductum, perinductum. Ulpian. l. 1. De his quæ in testa. delen. Sed nolentibus inducta accipiendum est, etsi perducta sint.
Perducere, Perungere, oblinere. Virg. 4. Georg. 425.
Hæc ait & liquidum ambrosiæ diffundit odorem,
Quo totum nati corpus perduxit. Proprium medicorum verbum est. Seren Sammon. de Med.
Aut lacrimis hederæ, aut succo perducere cedri. Idem cap. 39. & 40.
PERDUCTUS, a, um. Partic. Lucret. lib. 1. 1107.
Hæc si pernosces parva perductus opella. Al. Perfunctus opelle.
Sermo perductus. Idem 4. 540.
De scortis. Suet. Tiber. cap. 45. Quam perductam, nec quicquam amplius pati constantissime recusantem, delatoribus objecit. Idem Calig. cap. 25. Perductam a marito conjunxit sibi.
PERDUCTOR, ōris. m. [προαγωγός] Qui mulieres vel promissis inductas, vel minis coactas, vel vi ad alienos viros perducit. Plaut. Most. 3. 2. 160.
Perductores, e Cicerone in Verrem (ut Asconius ait) in hoc differunt a Lenonibus; quod Lenones sunt scortorum, Perductores etiam invitarum personarum, & in quibus stupra exercita legibus vindicantur Cic. 3. Verr. 31. Sileatur de nocturnis ejus bacchationibus, ac vigiliis: lenonum, aleatorum, perductorum nulla mentio fiat: damna, dedecora, quæ res patris ejus, ætas ipsius pertulit, prætereantur. Quidam docti illo loco Productores legendum censent, ut Latinum Græco respondeat προαγωγός.
PERDUCTO, āre. frequent. Plaut. Most 3. 2. 157. Vin' qui te perductet?
PERDŪDUM, Plaut. Stich 4. 1. 62. Vidi hominem haud perdudum.
PERDUELLUM, i. n. ab antiquis dicebatur, quod postea Duellum & Bellum: sicut & Perduellis, qui postea Hostis. Accius, De summa ubi perduellum est. Turneb. ex Varr. L. L. 6. 3.

Digitized by Google

PERDUELLIS, is. m. [πολέμιος] Qui, ut ait Festus, pertinaciter retinet bellum. Perduelles sunt Hostes, inquit Varro de L. L. lib. 6. 3. Ennius, Quin inde invictis sumpserunt perduellibus. Plaut. Amphit 1. 1. 93.

Perduelles penetrant se in fugam: ibi nostris animus additus est. Cajus in l. Quos nos. D. de Verb. & rer. significatione. Quos nos hostes appellamus, eos veteres Perduelles appellabant, per eam adjectionem indicantes, cum quibus bellum esset. Cic. 1. Offic. 37. Equidem illud etiam animadverto, quod qui proprio nomine Perduellis esset, is Hostis vocaretur, lenitate verbi tristitiam rei mitigante. conf. HOSTIS.

PERDUELLIO, ōnis. f. [illegible] Crimen læsæ majestatis, aut Reipub. Cic. in Pison. 4. Ego in C. Rabir. perduellionis reo XL. annis ante me Consulem, &c. Ulpian. in l. Ultima. D. Ad legem Juliam majestatis, Qui perduellionis reus est, hostili animo adversus Remp. vel principem animatus est.

Perduellio, nihil aliud olim erat quam Cædes: postea immutata significatio est. Nam quum Horatius perduellionis accusatus fuisse dicatur & condemnatus a scriptoribus Latinis, cædis & homicidii, id est φόνου, a Dionysio dicitur postulatus & judicatus; & Festus eum Parricidii accusatum dicit apud Duumviros fuisse. Liv. 1. 26. Duumviros, inquit, qui Horatio perduellionem judicent secundum legem, facio. Turneb. Advers. 17. 7.

Actionem perduellionis alicui intendere. Cic. pro Milon. 37.

Judicium perduellionis ab aliquo tollere. Cic. pro Rabir. 9.

Perduellio, m. pro Perduelli poni videtur ab Auctore ad Herenn. lib. 4. 55. Patriam perduellionibus venditare. [Nisi Perduellibus legendum.

Perduellio, criminum omnium de majestate fuit atrocissimum; eam tunc ait, quum in ipsam remp. vel in personam magistratus, aut principis infertur injuria: cognoscebatur autem, non a prætore, sed a II viris: deinde ad populum erat provocatio: itaque & Horatium illum, qui sororem occidit, & Sp. Cassium Vicellinum, qui de regno cogitavit, perduellionis accusatos, alterum a populo esse absolutum, alterum condemnatum, & bonis publicatis, necatum, Livius (1. 26. seq. & 2. 41.) monimentis historiarum prodidit. Quanquam Horatii factum, parricidium, non perduellio, videtur fuisse: & lege parricidii, quam Numa Pompilius fecerat, judicatum esse, Hostilii regis jussu, Pompejus docet: cur igitur perduellionem Livius nominat? ait enim: Rex, concilio populi advocato, Duumviros, qui Horatio perduellionem judicent secundum legem, facio. Causam hanc, fortasse veram, licet opinari: vel quia Numa, vir sanctissimus, parricidium omne perduellionem voluit esse, vel quia, si non omne parricidium, saltem illud, quod in cognatos, affinesve committeretur. Lege perduellionis, primum II viri judicabant, deinde ad populum erat provocatio: declarat hoc oratio pro Rabirio perduellionis reo: ex qua primum a II viris, deinde a populo de Rabirio judicatum esse, cognoscitur, quod etiam Suet. (Cæs. 12.) tradidit: quanquam, multo ante, judicem hoc de crimine populum fuisse, non modo Horatii proximo demonstratur exemplo, verum etiam ex eo, quod a Plutarcho in Poplicola de Vitelliis, & Aquiliis, qui Tarquiniæ gentis utrique fuerunt, proditum est: nam, quum de Tarquinio rege restituendo cogitassent, damnari a populo pœnas morte debitas luerunt. Atque hoc uno crimine damnatos necare cives Romanos licuisse, cum ea tamen, si populus ita judicasset, (nam, alioqui ne liceret, Sempronia C. Gracchi tribunicia lege sancitum est) satis plane constat: quippe, quum & crucem Rabirio a Labieno accusatore in campo constitutam Cicero dicat; &, mortem lege Julia irrogatam; posteriores etiam Jurisconsulti tradiderint, rei quoque memoria post mortem condemnata. Nam Ulpian. l. ult. Dig. purgandum fuisse crimen perduellionis etiam successoribus; si forte reus obiisset antequam de eo judicatum esset. Quemadmodum autem omnium de majestate criminum perduellio gravissimum fuit; sic a populo iis comitiis, quæ maxima omnium erant, centuriatis, inquam, judicabatur: quod in ea, quam proxime nominavi, oratione pro Rabirio declaratur: idemque Livius, Valeriusque significant; qui centurias nominant in eo perduellionis judicio, quod de Ti. Graccho, & C. Claudio censoribus, accusante tribuno pl. fiebat. Nec dubito, quin Atilius ille Calatinus, Q. Fabii Maximi socer, quem scribit Valerius (8. 1. 9.) oppidi Soranorum proditione reum ad populum esse factum, centuriatis & ipse comitiis causam dixerit: quum oppidi proditio, quæ in Remp. gravis injuria est, videatur esse perduellio. Itaque miror, (ut aliud ex alio) cur proditionem & majestatem Pedianus quodam in loco separatim nominaverit: quum proditio certe in majestatem includatur, atque etiam, ut ego existimo perduellio sit, nisi si ut speciem, quomodo philosophi loquuntur, a genere sejunxit, perduellionem scilicet a majestate. nam & vocabulum ipsum, prodere, videtur proprie ac directe perduellionem spectare. Est enim, ubi quis cum hostibus adversus Remp. conspirat. Paulus Manut. de Legib. Roman. conf. Lex. Pitisc.

PERDURO, [διακαρτερέω] āre. Usque ad finem durare. Ter. Hec. 2. 2. 27.

— sancte adjurat,
Non posse apud vos Pamphilo se absente perdurare. Plin. lib. 17. cap. 20. Perdurandi pervicacia.

Honos augurii perdurat. Stat. 8. Theb. 88.

Probitas longum perdurat in ævum. Ovid. de Medicam. faciei, 49.

Perdurare, Indurare. Prudent. Psych. 447.

— formido pericli
Perdurat teneras iter ad cruciabile plantas.

PERDURATUS, a, um. Adj. Sen. de Tranquil. vitæ, Et quicquid imbecillum in animo, nec perduratum, exulcerat. i. e. Nondum confirmatum.

PERDURATŪRUS, a, um. [διακαρτερήσων] Partic. Stat. 1. Theb. 143.

— hæc mora pugnæ
Sola, ora in regem perduratura secundum.

PERĔDO, es vel ēdis, ēdi, ēsum, [κατεσθίω] esse vel edĕre. Edendo consumere, Corrodere. Cic. 3. Tusc. 26.

Lacrimæ peredere humore exsangues genas. Ex poeta. Virg. 6. Æn. 442.

Hic quos durus amor crudeli tabe peredit.

PERĒSUS, a, um. [καταβεβρωμένος] Partic. ut,

Languoribus multis peresus. Catull. in Camer. 53. 57.

Oculi media pars peresa est. Lucret. lib. 3. 414.

Saxa peresa sale, Scopuli fluctibus marinis attriti & corrosi. Lucret. lib. 1. 327.

Vellera peresa illuvie. Virg. 3. Georg. 561.

PEREDIA, æ. f. Perediam & Bibesiam Plautus finxit sua consuetudine, quum intelligi voluit Cupiditatem edendi & bibendi. Festus. Subaudi Regiones, vel Provincias. V. PERBIBESIA.

PEREGERE, dicebant Expergefacere. Paulus. [Scalig. legit Pergere, unde Expergisci. An Peregere? Hinc enim Partic. Perrectus, ut Experrectus.

PERAGER & PEREGERS, dicitur quasi Per agrum, unde postea Peregrinus. Auson. Epist. 17. In comitatu tibi verus fui, nedum peregrem me existimes composita fabulari. Ulp. Tit. 17 de Caduc. Si ante tabulas apertas decesserit, vel pereger factus sit. Tertull. ad Uxor. 2. 4. extr. Si pereger frater adveniat. Ita Rigaltius. Al. Peregre. V. Voss. Etymol. in Peregrinus.

PEREGRE, Adv. [ἐπὶ ξένης, ἀπὸ ξένης, ἐπὶ ξένην. Gl. Gr.-L.] Peregrinando. Et est commune tam significantibus quietem, quam motum: ut Peregre sum, Peregre venio, Peregre vado. Ter. Phorm. 2. 1. 13.

Pericla, damna, exsilia, peregre rediens semper cogitet. Hæc verba habet & Cic. 3. Tusc. 30. Plaut. Asin. 4. 1. 16.

Aut quod illa dicat peregre allatam epistolam. Idem Amphit. 2. 2. 216.

Accire peregre. Liv. 2. 6.

Abire peregre. Plin. lib. 35. cap. 12.

Depugnare peregre. Cic. 5. Philipp 30. Lucius quidem frater ejus, utpote qui peregre depugnavit, familiam ducit.

Exire peregre. Hor. 1. Serm. 6. 132.

Est animus peregre. Hor. 1. Epist. 12. 13.

PEREGRI, Adv. dicimus quum quis in loco est: Peregre, quum it in locum, ut Flav. Sosipater scribit. Justinian. lib. 2. Civil. Instit. tit. de Heredib. instituend. Peregri natus dixit, non ut ibi corruptissime, Peregrinantes. Plaut. Amph. prol. 5. Peregrique & domi. conf. ibid. 1. 2. 96. cum not. Taubm. & Colvii not. in Apul. p. 35. n. 17. Plaut. Pers. Quia herus peregri est. V. Charis. 2. p. 189. & Voss. Etymol. in Peregrinus. [Puto meam inanem esse hanc differentiam, nec magis Peregre a Peregri differre, quam Here ab Heri, Mage a Magis &c.

PEREGRĪNUS, a, um. Adj. [ξένος, ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπής] Advena, & aliena loca peragrans, a Perago. Varro L. L. 5. 4. Peregrinum agrum a pergendo id est progrediendo dictum scribit: Vossius autem id improbat, Etym. p. 383. q. V. Plaut. Asin. 2. 4. 58.

Peregrinus ego sum. Sauriam non novi.

Peregrinus ex alio oppido. Plaut. Pœn. 3. 2. 23.

Peregrinus & Hospes hoc differunt; quod Peregrinus vocatur, qui in civitate sua non est: Hospes, qui in aliena est. Vel, Peregrinus, qui ex nostra civitate oriundus non est: Hospes, qui in nostra est. Hactenus Vall. lib. 4. Cic. pro Sull. 24. At si tibi nos peregrini videmur, quorum jam & nomen & honos inveteravit, & huic urbi & hominum famæ ac sermonibus: quam tibi illos competitores tuos peregrinos videri necesse erit, qui jam ex tota Italia delecti tecum de honore & de omni dignitate contendunt?

Peregrinus & Advena, cui opponitur Hospes. Cic. 2. de Lege Agrar. 93. Nos autem, hinc Roma qui veneramus, jam non hospites, sed peregrini atque advenæ nominabamur.

Civis & Peregrinus, contraria. Cic. de Amicit. 19. Itaque cives potiores sunt quam peregrini. & propinqui quam alieni.

Peregrini atque incolæ officium est, nihil præter suum negotium agere, nihil de alieno inquirere, minimeque esse in aliena Republica curiosum. Cic. 1. Off. 125.

Hostis apud majores nostros is dicebatur, quem nunc Peregrinum dicimus. Cic. 1. Off. 3.

Ejicere Roma peregrinos. Cic. 2. de Lege Agrar. 13.

Peregrinæ dicebantur olim Meretrices, teste Donato. Ter. And. 3. 1. 11.
Adeone est demens ex peregrina?

Peregrina & ignota. Juven. 14. Sat. 182.

Peregrina omnia relinque, Athenas nunc colamus. Plaut. Stich. 5. 2. 21.

Ager peregrinus est, qui neque Romanus, neque hostilis habetur. Fest.

Amnes peregrini. Ovid. 8. Met. 836.

Amore peregrino captus. Ovid. 1. Epist. 76.

Arbores peregrinæ. Plin. lib. 12. cap. 3.

Ab armis peregrinis defendi. Ovid. 2. Trist. 4. 1.

Aves. Plin. lib. 10. cap. 26.

Cælum. Ovid. 4. Trist. 8. 25.

Divitiæ. Hor. 2. Epist. 1. 204.

Facies peregrina atque ignobilis. Plaut. Pseud. 4. 2. 9.

Lapilli. Ovid. de Nuce 141.

Orbem peregrinum visere. Ovid. 1. Met. 94.

Sacra peregrina appellantur, Quæ aut evocatis diis in oppugnandis urbibus Romam sunt delata: aut quæ ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia, Matris magnæ: ex Græcia, Cereris: Epidauro, Æsculapii: quæ coluntur eorum more, a quibus sunt accepta. Fest.

Sedes peregrina ac sordida. Lucan. lib. 5. 9.

Sonus peregrinus. Quintil. lib. 1. cap. 1.

Terra peregrina. Ovid. 3. Met. 24.

Peregrinus & Hospes in agendo. Cic. 1. de Orat. 218. Fateor callidum quendam hunc, & nulla in re tironem ac rudem, nec peregrinum atque hospitem in agendo esse debere.

Peregrinus, pro Ignorante. Hor. 1. Epist. 17. 63. ad Scævam,

Quære peregrinum, &c. V. totum locum Hor. Porphyr. Peregrinum pro Ignorante posuit. Erasm. hoc proverbium exponit in adagio, Quære hospitem. Bud. sic reddit, *Va ailleurs chercher ton f. t.*

PEREGRĪNUS, [Περεγρῖνος] fuit Cognomen Protei Philosophi, de quo V. Ammian. 29. 1. & Gell. 12. 11.

PEREGRINĬTAS, ātis. f. [ἡ ξενία] Alieni soli habitatio. Ulpian. in l. Sed si, De in jus vocando, Si per pœnam deportationis ad peregrinitatem redactus sit patronus, putat Pomponius eum amisisse honorem. Interdum Peregrini dicuntur ii, qui cives Romani non sunt. Itaque Redigi ad peregrinitatem est, Civitate privari. h. e. civium Romanorum juribus.

Peregrinitatis reus. Suet. Claud. cap. 15. i. e. Qui peregrinus quum esset, Romanum se faciebat: unde re cognita, peregrinitatis accusatus est. V. ibi Torrent. conf. Lex. Pitisc.

Infusa est in urbem nostram peregrinitas: i. e. Externa loquendi ratio. Cic. 9. Fam. 15.

Peregrinitas, alio significatu apud Quintil. lib. 11. cap. 3. Si fuerit os facile,

facile, explanatum, jucondum, orbanum: id eft in quo nolla neque rufticitas, nequa peregrinitas refonet. Peregrinitatem vocavit oris vitium, quod re inquilinom & alienigenam, non in urbe natum prodat.

PEREGRĪNUS, [ἀποδημία, ξενίζομαι] āri. Per aliena loca peragrando proficifci. Cic. pro Rabir. 28. Adeone ignarus difciplinæ, confuetudinifque noftræ, ut hæc nefcias: ut peregrinari in aliene civitate, non in tua magiftratom gerere, videare?

Longe lateque peregrinari. Cic. 1. de Nat. Deor. 54.

Peregrinari rem aliquam. Cic. 5. Tufc. 114. Et quum alii fæpe quod ante pedes effet non viderant, ille infinitatem omnem peregrinabatur, &c. Mff. Norvic. refte Davif. Peragrabat. [Quod fequor.

Peregrinator philofophia Romæ. Cic. 3. de Finib. 40. Mihi videris Latine docere philofophiam, & ei quafi civitatem dare, quæ quidam adhuc peregrinari Romæ videbatur, nec offerre fefe noftris fermonibus.

Peregrinari dicuntur aures. V. AURIS.

PEREGRINĀTUS, a, um. Partic. [ἀποδημήσας] Cic. 4. Acad. 3. Tamen diutius quam vellem, tanta vis virtutis atque ingenii peregrinata abfuit ab oculis & fori & curiæ.

PEREGRINĀBUNDUS, a, um. Adj. [ξενιτεύων] Qui folitus eft peregrinari. Liv. 28. 18. Non peregrinabundum, neque circa amœnas oras vagantem ducem Romanum, &c.

PEREGRINATIO, ōnis. f. [ἀποδημία] Cic. 9. Att. Verumtamen videbare mihi tempora peregrinationis commodius poffe diftribuere.

Perpetua peregrinatio. Cic. 5. Tufc. 107. Jam vero exfilium, fi rerum naturam, non ignominiam quærimus, quantum demum a perpetua peregrinatione differt?

Ex peregrinatione celerius reverti. Paul. in l. Si peculium. §. ult. D. de ftatu liber.

In peregrinatione omne tempus confumere. Cic. 16. Att. 3.

Peregrinatio & militia. Cic. 6. Att. 2. In hac autem peregrinatione, militiave noftra, fæpe incenfum ira vidi, fæpe placatum.

Peregrinatio, pro Seceffu, qui fit peregre. Plin. 3. Epift. 19. Habet etiam multum jucunditatis foli cælique mutatio, ipfaque illa peregrinatio interfita. Gronov. Inter fua. [An Interpofita? certe fimplicius.

Peregrinationes & rufticationes. Cic. de Amicit. 103. Una domus erat, idem victus, ifque communis: neque folum militia, fed etiam peregrinationes rufticationefque communes.

Curfu & peregrinatione lætantur turtures. Cic. 2. de Fin. 109.

Blandita. V. BLANDIOR.

Nobilem peregrinationem Antonii vocat per ironiam. Cic. 2. Philipp. 101.

Transmarina. Quintil. lib. 7. cap. 4.

PEREGRINĀTOR, ōris. m. [ἀποδημητικός] Qui folet peregrinari, fereque femper peregrinatur. Cic. 6. Fam. 18. Mehercule non tam fum peregrinator jam, quam folebam. Utitur & Firmicus lib. 8 cap. 25. extr.

PERĒLĔGANS, antis. Adj [πάνυ φιλόκαλος] Valde elegans. Cic. 2. de Orat. 270. Genus eft perelegans, & cum gravitate falfum. Idem pro Plancio 58. Et quoniam tua fuit perelegans ac perfubtilis oratio, digna Equitis Rom. vel ftudio vel pudore.

Perelegantis vir ingenii. Paterc. 1. 7.

PERELEGANTER, Adv. [πάνυ φιλοκαλῶς] Cic. de Clar. Orat. 197. Qui quidem omnia cum perite & fcienter, tum ita breviter & preffe, fatis ornate & pereleganter diceret, &c.

PERĒLŎQUENS, entis. Adj. [πολυφραδής] Valde eloquens. Cic. de Clar. Orat. 247. C autem Lentulus Marcellinus, nec unquam indifertus, & in Confolatu perelóquens vifus eft, non tardus fententiis, non inops verbis, voce canora, facetus fatis.

PEREMERE, Cincius in lib. de Verbis prifcis ait fignificare idem quod Prohibere. At Cato in libro qui eft de Re militari, pro Vitiare ufus eft, quom ait, Quum magiftratus nihil audet imperare, nequid Conful aufpicii peremat. Feft. V. PERIMO.

PEREMPTALIA, PEREMPTALIS, PEREMPTIO, PEREMPTOR, PEREMPTORIUS, PEREMPTRIX, PEREMPTUS, V. PERIMO.

PĔRENDIE, Adv. [μεταύριον] fignificat quod vulgo dicitur, *Poft cras*, ut ait Valla. Cic. 12. Att. 43. Scies igitur fortaffe cras, fummum perendie. Plaut. Aulul. 2. 1. 34.

> Cras veniat, perendie foras feratur foror.

Perendie, quafi Perempta die. Charif. lib. 1.

Peremptu hoc die, ut Pridie, pro Priori die. H. St. V. Voff. Etymol.

PERENDĬNUS, a, um. Adj. [μεταύριος] Ab hinc tertius dies. Cic. pro Muren. 27. Jam illud mihi quidem mirum videri folet, tot homines, tam ingeniofos, per tot annos etiam nunc ftatuere non potuiffe, utrum diem tertium, an perendinum: judicem, an arbitrum: rem, an litem dici oporteret. V. Afcon. in Verr. de Pr. Urb. p. 76. & f. l. COMPERENDINATIO.

In perendinum diem. V. IN.

PERENDINANDO, apud Picum in epift. pag. 370. Hinc Comperendinare. H. St. ut a Cras Craftino, Procraftino, & Recraftino.

PERENDINATIO, ōnis. f. Mart. Capell. lib. 9. p. 304. Perendinatio exfpectatur.

PERENNA, V. PERANNA, PERENNO, & ANNA.

PĔRENNIS, e. Adj. [ἀΐδιος, ἀΐδιος, διαρκέστατος] ex Per & Annus compofitum, mutatis litteris, quafi Per annos durans. Plaut. Amphit. prol. 14.

> Lucrum ut perenne vobis femper fuppetat.

Sunt qui, interpofita littera, Perennis fcribunt, repugnante Manutio. q. V.

Adamas perennis. V. ADAMAS.

Curfus ftellarum perennes & perpetui. Cic. 2. de Nat. Deor. 56.

Curfus luftrare perennes. Lucret. lib. 5. 80.

Fama perennis. Virg. 9. Æn. 79.

Fama & laus. Cic. 2. de Divin. 84. Ovid. 1. Amor. 10. 62.

Fides. Plin. 9. Epift. 9.

Fortuna. Propert. lib. 2. 28. 57.

Monimenta perennia facti. Ovid. 2. Faft. 685.

Sermo perennis de aliquo. Cic. in Somn. Scip. 18. Sermo autem omnis ille, & anguftiis cingitur his regionum, quas vides, nec unquam de ullo perennis fuit, & obruitur hominum interitu, & oblivione pofteritatis extinguitur.

Virtus majorum perennis conteftataque. Cic. pro Flac. 25. Quum ab hac perenni conteftataque virtute majorum, non modo non degeneravit L. Flaccus, fed id quod maxime, &c.

Perenne & Proprium aliquid manere. Cic. Poft red. in Senat. 8. Si illud de duobus Confulibus, quod ante in Repub. non fuerat, perenne ac proprium manere potuiffet.

Aquæ perennes. Cic. 8. Verr. 107. Enna autem, ubi ea, quæ dico, gefta effe memorantur, eft loco præcelfo atque edito: quo in fummo eft æquata agri planities, & aquæ perennes.

Fons perennis. Cæf. 8. Bell. Gall. 43. Quo facto repente fons perennis exhauftus. Sic Perennis fluvius. Plin. lib. 5. cap. 28. Ulpian. in l. 1. D. de fluminib. Fluminum quædam funt perennia, quædam torrentia: perenne eft quod femper fluit, id eft ἀέναος: torrens quod hieme fluit, hoc eft χειμάῤῥους.

Latices manant perennes. Lucret. lib. 5. 463.

Rivus perennis. Plin. 5. Epift. 101. Cuncta enim perennibus rivis nutriuntur.

Perennis, pro Perpetuo & continuo. Cic. de Provinc. Conful. 23. Hic me meus in Remp. animus priftinus ac perennis, cum C. Cæfare reducit, reconciliat, reftituit in gratiam. Budæus.

Amor perennis. Senec. Octav. 5. 19.

Loquacitas perennis & profluens. Cic. 3. de Orat. 185.

Compar. Hor. 3. Carm. 30. 1. Exegi monimentum ære perennius.

Perennia, orum. n. pl. Ceremoniæ in aufpiciis obfervari folitæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 9. Itaque maximæ Reip. partes in illa bella, quibus Reip. falus continetur, nullis aufpiciis adminiftrantur, nulla perennia fervantur, ut Solennia.

PERENNE, Adv. [ἀΐδιον] Perpetuo & continuo. Columel. lib. 12. cap. 18. Si ager amplus, aut vineta, aut arbufta grandia funt, perenne fabricandæ decimodiæ, & trimodiæ, & fifcellæ texendæ & picandæ.

Perenne vivax & memor. Paulin. Nolan. Carm. ad Aufon. p. 523.

PERENNITER, Adv. Perpetuo. Auguft. de Doctr. Chrift. 2. 16. Novimus arborem ipfam perenniter frondere. Sidon. 7. 9. Amicitiam perenniter fervat. Et Solin. 65.

PERENNITAS, ātis. f. [ἀϊδιότης] Ipfa duratio perpetua. Columel. lib. 1. c. 6. Nam ea cæli pofitio maxime frigida, & minime humida eft, quæ utraque perennitatem conditis frumentis afferunt. Idem lib. 4. cap. 24. Ut quam longiffimam perennitatem ftirpi acquirat. Cic. 2. de Nat. Deor. 98. Adde huc fontium gelidas perennitates, liquores perlucidos amnium.

Perennitas fuit etiam in titulis Principum. Sext. Ruf. Breviar. cap. 1. Ab urbe condita in ortum perennitatis veftræ. Symmach. 10. Epift. 45. Perennitas veftra.

PERENNO, [διαρκέω] āre. Per annos durare. Columel. de Arbor. cap. 16. Nam in ea fructus maxime vis confiftit, diutiufque perennat. Ovid. 3. de Arte Am. 42.

> Defuit ars vobis: arte perennat amor.

Macrob. Saturn. 1. 12. fcribit prifcos Romanos menfe Martio, & publice & privatim ad Annam Perennam facrificatum ire folitos, ut annare, perennareque commode liceret. h. e. Vitam degere incolumem per annum integrum.

Perennare, eft in annum tantum vivere. Suet. Vefp. cap. 5. Puella nata non perennavit. V. Cafaub. Sic Columel. 12. 20. Etiamfi non in totum perennat. Quidam fcribunt Peranno, q. V. & PERANNA.

PERENNISERVUS, i. m. antiquum. [ἀειδοῦλος] Qui perpetuo fervit uni domino. Plaut. Perf. 3. 3. 16.

> Compedium contritor, piftrinorum civitas,
> Perenniferve, lurco, edax, furax, fugax.

PERENTICIDA, V. fub PERA.

PĔREO, ivi, & per fyncopam ii, itum, [ἀπόλλυμαι, διόλλυμαι, οἴχομαι, φθείρω] ire. notæ fignificationis. Vice Paffivi eft τοῦ Perdo, q. V. Plaut. Truc. 2. 2. 53.

> Illis perit quicquid datur, neque ipfis apparet quicquam.

Perire, pro Mori & deftrui accipitur, quafi in totum ire: quod qui perit, prorfus abit. Ter. Eun. 1. 1. 28.

> —prudens, fciens,
> Vivus, vidénfque pereo, nec quid agam fcio.

Cic. ad Att. lib. 3. Id, fi potes me poffe fanari, cures velim: fin perii plane, minus laboro.

Minoris perire. Plin. lib. 7. cap. 7. Tu qui corporis viribus fidis, tu &c. tanti perire potuifti. Atqui etiam hodie minoris potes, quantulo ferpentis ictus dente: aut etiam, ut Anacreon poeta, acino uvæ paffæ.

Certo peril. V. CERTUS.

Funditus. Hor. 1. Carm. 16. 19.

Obnixe perire. V. OBNITOR.

Ocius. Lucret. lib. 3. 438.

Penitus. Lucret. lib. 1. 263.

Perpetuo. V. PERPETUUS.

Subito. Lucret. lib. 2. 1021.

A re perire. V. A præp.

Ab aliquo perire. Propert. 2. 20. 62.

> Solus amans novit quando periturus & a quo.

Perire ab aliquo, Occidi. Plin. lib. 11. cap. 37.

Ab animo perire, & ab re. Plaut. Truc. 1. 1. 26.

Amore indigno. Virg. 10. Ecl. 10.

Ingenio perii qui mifer ipfe meo. Ovid. 2. Trift. 2.

Defidiofe agere ætatem, luftrifque perire. Lucret. lib. 4. 1130.

Meo vitio pereo. Cic. 11. Att. 9.

Ædes perierunt. Plaut. Moft. 1. 2. 70.

Comæ formofæ perire. Ovid. 1. Amor. 14. 30.

Decor perit multo vulnere. Senec. Hippol. 10.

Dies perit otio. Plin. lib. 11. cap. 6.

Fabæ pereunt læfo flore. Ovid. 5. Faft. 267.

Frons periit. V. FRONS, tis.

Labor irritus anni perit. Ovid. 1. Met. 273.

Nives pereunt tepente fole. Ovid. 3. Faft. 236.

Nobilitas omnis perit. Lucan. ad Pifon. 10.

Nummi pereunt. Hor. 1. Serm. 2. 133.

Opera & oleum philologiæ noftræ periit. Cic. 2. Att. 17.

Pecunia perit. Ter. Adelph. 4. 7. 25.

Pecuniam tantam Populi Rom. tam brevi tempore perire potuiffe, portenti fimile videtur. Cic. 5. Philip. 11.

Pudor periit. Plaut. Bacchid. 3. 3. 81.

Puppis hausta perit. Ovid. 3. Faft. 600.

Res & fides perit. Plaut. Truc. 1. 1. 24.

Telum perit rubigine. Hor. 2. Serm. 1. 43.

Tempora auxilii perierunt. Ovid. Rem. Amor. 107.

Virtus perit fraude. Ovid. 2. Faft. 227.

Urbes

Urbes funditus pereunt. Hor. 1. Carm. 16. 19.
Perire, Mori, Occidere, vel Occidi, Interfici, ut
Convolsi pereunt. Lucret. lib. 3. 344.
Inter arma & enses periit. Ovid. ad Liv. 170.
Crudelius perire. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Fortiter. Hor. 2. Serm. 3. 52.
Generosius. Hor. 1. Carm. 37. 21.
Cruciatu summo. Cic. 3. de Nat. Deor. 81.
Leto præcipiti. Senec. Hippol. 3.
Manibus hostium. Virg. 3. Æn. 606.
Morbo. Cæs. de Bell. Alex. 43.
Morbo periere capellæ. Hor. 1. Epist. 7. 86.
Morte merita. Virg. 4. Æn. 696.
Occisione perire ad unum. V. Occisio in OCCIDO.
Telo. Ovid. 4. Trist. 2. 84.
Perit tibi, i. e. Tuo periculo. Ulpian. in l. Rogasti. in princ. D. Si cert. pet. Quod si lancem vel massam sine tua culpa perdideris antequam venderes, utrum mihi, an tibi perierit, quæstionis est.
Peream; Jurantis, vel Imprecantis vox, Ethnicis familiaris, quemadmodum & Dispeream. Cic. 15. Fam. 19. Peream, nisi sollicitus sum, ac malo veterem & clementem dominum habere, quam novum & crudelem experiri. conf. Plaut. apud Gell. 3. 3.
Male pereat Lesbia. Hor. Epod. 12. 16.
Perii, Formula desperantis, ut Occidi, Interii, Nullus sum, &c. Plaut. Rud. 2. 6. 26.
Perii, animo male fit: contine, quæso, caput. i. e. Deficit me animus. conf. Idem Pers. 5. 2. 4.
Perire, pro Decoquere. Cic. 6. Att. 1. Metagenes certe periit: feci iter per ejus possessionem, in qua animal reliquum nullum est. h. e. Decoxit, perdidit omnem rem, ut de pecunia tua prorsus actum sit.
Perire, aliquando amatorum, ut Hor. 1. Carm. 27. 10.
—dicat Opuntiæ
Frater Megillæ, quo beatus
Vulnere, qua pereat sagitta. V. Burm. ad Quintil. Decl. 15. 18. p. 314.
Perire mulierem, ea forma dicimus, qua Deperire, & amando uri. Plaut. Truc. Perioch. 1.
Tres unam pereunt adolescentes mulierem.
Pereundi terminus. Sil. lib. 3. 559.
Occurrunt animo pereundi mille figuræ. Ovid. 10. Epist. 81.
Gramine Circæo pereundum est mihi. Propert. lib. 2. 1. 53.
PERITŪRUS, a, um. Partic. [ἀπολούμενος] a Peritus inus. pro quo Perditus substitui usu, a Perdo.
Amore periturus. Propert. lib. 1. 13. 33.
Corpus periturum. Stat. 5. Theb. 287.
Mœnia peritura flammis. Claud. 2. in Eutrop. 296.
Regna peritura. Virg. 2. Georg. 498.
Troja. Idem 2. Æn. 660.
PERĪTO, [παραπόλλυμαι] āre. frequentat. Plaut. Capt. 3. 5. 32.
Qui per virtutem peritat, non interit. Al. Perbitat. q. V.
PĔRĔQUĪTO, [διιππάζω] āre. In omnem partem equitare. Cæs. 4. Bell. Gall. 33. Primo per omnes partes perequitant, & tela conjiciunt. Liv. 5. 28. extr. Quum perequitasset aciem, promissa repetens, tantum injecit ardoris, ut non ultra sustinuerint impetum Æqui. Idem 23. 47.
PĔRERRO, [διαπλανάομαι] āre. In omnem locum, vel huc atque illuc errare. Columel. præf. lib. 1. Semperque ritu vulturum, longinqui litoris peregrinus ignotum pererret orbem.
Aditus pererrare. V. ADEO, ire.
Avia pererrare more pecudum. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 43.
Forum pererro. Hor. 1. Serm. 6. 113.
Freta longa pererrare. Ovid. 14. Epist. 103.
Locum omnem arte pererrat, Tentat aggredi. Virg. 5. Æn. 441.
Luminibus pererrare aliquem, Circumspicere undique. Virg. 4. Æn. 363.
Conceptio pererravit, Irrita fuit. Plin. lib. 8. cap. 45. Conceptio uno initu peragitur; quæ si forte pererravit, XX post dies marem femina repetit.
Cornua pererravit sonus, mutis labris. Sil. lib. 4. 174. de Tubicine moriente.
Passive. Ovid. 2. Amor. 16. 5.
Arva pererrantur Peligna liquentibus undis.
PĔRERRĀTUS, a, um. Partic. [διαπλανηθείς] ut,
Orbis pererratus. Ovid. 1. Fast. 234.
Terræ pererratæ. Ovid. 15. Met. 53.
PĔRĔRŬDĪTUS, a, um. Adj. [πάνυ πεπαιδευμένος] Valde eruditus. Cic. 4. Att. 15. Sed vereor, ne lepore suo detineat diutius P. Clodius, & homo pereruditus, ut ajunt, & nunc quidem deditus Græcis litteris.
PERESUS, V. in PEREDO.
PĔREXCRŬCIO, [διακναίω] āre. Vehementer excruciare. Plaut. Stich. 3. 1. 32.
Meam culpam habeto nisi perexcruciavero. In castigatis libris est, Probe exc.
PĔREXĬGUUS, a, um. Adj. [ὑπομικρότατος] Valde exiguus. Cæs. 5. Bell. Gall. 15. Quum hæ, intermisso perexiguo loci spatio, inter se constitissent, novo genere perterritis nostris, per medios audacissime proruperunt.
Perexigua & perminuta videntur. Cic. 2. Tusc. 30.
Dies perexigua. Cic. 2. Verr. 6. Quum ego diem in Siciliam inquirendi perexiguam postulavissem, invenit iste qui sibi in Achaiam biduo breviorem diem postularet. V. DIES.
Factum. Liv. 22. 52. Nam ad vescendum facto perexiguo, utique militantes utebantur. [Subauditur, quod præcessit, Argento. Contrarium est Ingens argentum ap. Virgil. V. ARGENTUM.
Pars aut nulla, aut perexigua. Cic. 1. Q. frat. 4.
Tempus perexiguum. Cic. 2. Verr. 24. Sollicitabar rebus maximis uno, atque eo perexiguo, tempore.
PEREXIGUE, Adv. Cic. 16. Att. 1. Perexigue & γλίσχρως præbere. i. e. Minutatim.
PĔREXĪLIS, e. Adj. [σφόδρα ἰσχνός] Valde exile. Columel. lib. 11. cap. 2. Hoc eodem tempore, prius quam vineæ pulverentur, si perexilis est, vel rara ipsa vitis, lupini modii tres, vel quatuor in singula jugera sparguntur.

PEREXPĔDĪTUS, a, um. Adj. [εὐεπίχειρος] Valde expeditus. Cic. 3. de Fin. 36. Sed hæc quidem est perfacilis & perexpedita defensio.
PERFĂBRĬCO, [διατεχνάομαι] āre. Fabricam absolvere. Plaut. Pers. 5. 2. 4.
Perii, interii: pessimus hic mihi dies hodie illuxit: corruptus
Ita me Toxilus perfabricavit, itaque meam rem divexavit. Per translationem.
PERFĂCĒTUS, a, um. Adj. [πολυχαρίεις] Admodum facetum significat. Cic. de Clar. Orat. 105. Atque eundem & vehementem, & valde dulcem, & perfacetum fuisse dicebat.
PERFACĒTE, Adv. [πολυχαριέστως] Adeodum facete. Cic. 3. Verr. 121. Neque enim perfacete dicta, neque porro hac severitate digna sunt.
PERFĂCĬLIS, e. Adj. [πολύρραστος] Cic. 4. Tusc. 6. Perfacilis cognitu. Nam sententias interpretari perfacile est. Cic. 2. de Legib.
Homo perfacilis in audiendo. Cic. 1. de Orat. 39.
PERFACĬLE, Adv. [πολυρρᾳδίως] Cic. 13. Att. Video enim Curules magistratus eum legitimis annis perfacile cepisse.
Perfacile est jam animi ratione exsolvere nobis, &c. Lucret. lib. 2. 381.
Perfacile enim sese Sicilia tuebatur, ne quod in ipsa bellum posset existere. Cic. 7. Verr. 8.
Perfacile vero, apud istiusmodi prætorem, &c. Cic. 3. Verr. 153.
Perfacile apparet. Cic. 2. de Fin. 109.
PERFACUL, & per se Facul antiqui dicebant, quod nunc Facile, & Perfacile dicimus. Paulus.
PERFĂCUNDUS, a, um. Adj. Valde facundus. Justin. 22. 1. 9. In concionibus perfacundus. Et Apul. 4. Florid. p. 360 Elmenh. Protagoras quidam sophista fuit longe multiscius, & cum primis Rhetoricæ repertis perfacundus.
PERFĂMĬLĬĀRIS, e. Adj. [πολυοικεῖος] Valde familiaris. Cic. de Clar. Orat. 168. M. Gratidius M. Antonii perfamiliaris. Idem 2. Q. frat. 12. Ipse est enim veterator magnus, & perfamiliaris Philisto. V. Gell. 1. 18. pr.
PERFĂTUUS, a, um. Adj. [πολύμωρος] Perinsulsus. Martial. lib. 10. 18.
Heu, quam perfatuæ sunt tibi, Roma, togæ! [[illegible] Per.
PERFECTE, PERFECTIO, PERFECTISSIMATUS, PERFECTOR, PERFECTRIX, PERFECTUS, V. PERFICIO.
PERFĒCUNDUS, a, um. Adj. Mela 1. 9. pr. Ægyptus hominum aliorumque animalium perfecunda generatrix.
PERFĔRO, fers, tŭli, lātum, [διακομίζω, διαφέρω, ἐκφέρω] ferre. Usque ad constitutum finem ferre. Virg. 12. Æn. 907.
Tum lapis ipse viri, vacuum per inane volutus,
Nec spatium evasit, totum nec pertulit ictum. i. e. Evacuatus est impetus ipsius spatio longiore. Serv.
Clamor perfertur circa colles. Liv. 7. 36. extr.
Emendationem auribus modo accipiunt, divisionem vero ad cogitationem etiam & stilum perferunt. Quintil. lib. 2. cap. 6.
Fructum perferre. Columel. lib. 3. cap. 20. Si varii generis vineta fecerimus, aliquid ex iis inviolatum erit, quod fructum perferat. [Scribe, Aliquod.
Laudem in urbem. Cic. 2. Tusc. 5. Hortor omnes, qui facere id possunt, ut hujus quoque generis laudem jam languenti Græciæ eripiant, & perferant in hanc urbem.
Opem perferre alicui. Valer. 5. Argon. 385.
Quos pavor pertulerat in silvam. Liv. 7. 15.
Consilia ejus per mercatores perlata ad Britannos. Cæs. 4. Bell. Gall. 21.
Fama perfertur. Liv. 28. 13. Scipio, quum ad eum fama tanti comparati exercitus perlata esset, &c.
Et litteris multorum, & sermone omnium perfertur ad me, incredibilem tuam virtutem & fortitudinem esse. Cic. 14. Fam. 1.
Litteras perferre, Ad eum cui missæ sunt ferre. Cic. 2. Fam. 5.
Mandata perferre. Cic. 3. Q. frat. 1. Scripsique ad Cæsarem, Vibullium Cæsaris mandata de mea mansione ad Pompejum pertulisse.
Nuntium perferre. Cic. 1. Q. frat. 1. Existimavi a me quoque tibi hujus molestiæ nuntium perferri oportere.
Nuntiis omnium perfertur. Cic. 2. Q. frat. 11. Amor autem ejus erga nos perfertur omnium nuntiis singularis.
Rumor pertulit hoc nobis. Ovid. 1. de Pont. 1. 49.
Rumore perlata, aut nuntiis. Cic. 4. Att. 1. Nunc etsi omnia, aut scripta esse a tuis arbitror, aut etiam nuntiis ac rumore perlata, tamen ea inscribam brevi quæ, &c.
Sermones ac litteræ perferuntur, quemadmodum &c. Cic. pro Lege Manil. 39. Jam vero quemadmodum milites hibernent, quotidie sermones ac litteræ perferuntur.
Verba alicujus perferre ad aliquem. Ovid. 2. de Pont. 2. 43.
Perferre, Denuntiare. Cic. 2. Fam. 8. In his enim sunt locis, quo & propter longinquitatem, & propter latrocinia, tardissime omnia perferuntur.
Legem perferre, Quod vulgo dicunt Perducere ad ratificationem. Cic. 1. Att. 16. Pompejus vero ad voluntatem perferendæ legis incubuerat. Liv. 2. 56. Ego hic aut in conspectu vestro moriar, aut perferam legem.
Rogationem perferre, est ita ferre ut plebs sciscat. Liv. 36. 1. V. loc.
Accusator pati reum ruere, invidiæque flammam ac materiam criminibus suis suggerere: legem interim, non tam ad spem perferendi, quam ad lacessendam Cæsonis temeritatem, ferre. Livius. H. St. Ex Liv. 3. 11.
Perferre, [ὑπομένειν, ὑποφέρειν] Pati, patienter ferre. Ter. Adel. 3. 4. 10. — paupertatemque una pertulimus gravem. Cic. 2. de Lege Agrar. 69. Sullanus ager a certis hominibus latissime continuatus tantam habet invidiam, ut veri ac fortis Tribuni pleb. stridorem unum perferre non possit.
Intrepide pertuli omnia. Senec. Herc. fur. 6.
Deficere animo & Perferre, contraria. Cic. pro Rosc. Amer. 10. Sin a vobis (id quod non spero) deserar, tamen animo non deficiam: & id quod suscepi, quoad potero, perferam.
Ardorem perferre. Stat. 5. Silv. 1. 287.
Catenas. Sil. lib. 17. 367.
Contumelias. Cæs. 2. Bell. Gall. 14.
Cruciatum. Cic. 4. Acad. 23.
Crudelitatem inimicorum. Cic. pro Sext. 145.
Dolorem. Virg. 9. Æn. 426.
Famem perferre & sitim. Cic. 5. de Fin. 48.
Frigus, famem, sitim, ac vigilias. Cic. 2. in Catil. 9.

Insomnia

Insomnia furibunda. Sil. lib. 11. 102.
Jussa omnia superbæ. Propert. lib. 1. 18. 26.
Laborem. Virg. 2. Georg. 343.
Luxuriem, crudelitatem, avaritiam, superbiam alicujus. Cic. 4. Ver. 9.
Mala tot pertulimus. Ovid. 5. Trist. 1. 33.
Miserias. Senec. in Thyest. v. 307.

Leve est miserias ferre, perferre est grave.

Monstra immania perferimus tecti silvis. Virg. 3. Æn. 584.
Nives. Ovid. 1. Amor. 9. 16.
Omnes perpetior ac perfero facile. Cic. 2. de Orat. 77. Ac mihi quidem non ita molesti sunt, facile omnes perpetior & perfero.
Onus. Ovid. ad Liv. 350.
Pauperiem, & duros perferre labores. Virg. 6. Æn. 437.
Pericula multa pelago pertulerunt. Ovid. 14. Met. 560.
Pœnarum satis perferre. Cic. pro Sext. 10.
Pruinas ac nives. Cic. 2. in Catil. 23.
Quietem solus perferre nequit. Sil. lib. 4. 44.
Somnos aut dies. Stat. 3. Silv. 2. 83.
Supplicium pro meritis. Cic. 8. Att. 15.
Timores pertulimus. Claud. de Bell. Get. 206.

PERFĔRENS, entis. Partic. [ὑπομένων] Cic. 2. de Orat. 184. Horum igitur exprimere mores oratione, justos, integros, religiosos, timidos, perferentes injuriarum, mirum quiddam valet, &c.

PERLĀTUS, a, um. Partic. ut, Clamor perlatus. Curt. 5. 12. 13. Hasta perlata. Virg. 11. Æn 803. Plura V. in ipso verbo.

PERFERENTIA, æ. f. Tolerantia. Lactant. 3. 11. de Virtute loquens, Quia vis & natura ejus in malorum perferentia posita est. H. St. Desiderabatur in Lugd.

PERLATIO, ōnis. f. Lactant. 5. 22. Patientia est, malorum, quæ aut inferuntur, aut accidunt, cum æquanimitate perlatio.

PERLĀTOR, ōris. m. Qui perfert. ut, Epistolarum perlator. Ammian. 21. 16. Litterarum perlator. Symmach. 5. Epist. 30.

PERLĀTRIX, īcis. f. Ennod. 1. Epist. 22. Perlatrices querelarum litteræ.

PERFERVEO, ēre. Mela 1. 8. Cum est media (nox) perfervet.

PERFERVEFĪO, ĕri. Idem. Per tmesin Varro R. R. 1. 9. Terra sole perferve ita fit.

PERFERVĬDUS, a, um. Adj. [περίζεστος] Vehementer fervidus. ut, Æstas perfervida. Columel. lib. 5. cap. 5.

PERFĔRUS, a, um. Valde ferus. Varro de R. R. 2. 1. Boves perferi.

PERFICIO, ēci, ectum, [ἀνύτω, ἀποτελέω, διαπονέω, ἀπαρτίζω, διατελέω, ἐπιτελέω, περαίνω, τελέω, κατεργάζομαι] ĕre. Absolvere, complere quod inceptum est. Ter. Hec. 5. 2. 9.

— me facere Pamphilo ut uxor redeat
Oportet: quod si perficio, non pœnitet me famæ. Idem Phorm. 2. 3. 73. Haud desinam donec perfecero hoc.

Absolvere & Perficere aliquid. Cic. 2. de Nat. Deor. 35. Sic in omni natura, ac multo etiam magis, necesse est absolvi aliquid ac perfici.
Conari aliquid & Perficere. Cic. in Orat. 105. Vides profecto illum multa perficere, nos multa conari: illum posse, nos velle: quocunque modo causa postulet, dicere.
Conflare & Perficere. Cic. pro Cluent. 18. Nihil in vita vidit calamitatis A. Cluentius, nullum periculum mortis adiit, nihil mali timuit, quod non totum a matre esset conflatum & perfectum.
Ingenio perfectum. Cic. pro Lege Manil. 1. Quum antea per ætatem nondum ejus auctoritatem loci contingere auderem, statueremque nihil huc, nisi perfectum ingenio, elaboratum industria afferri oportere, &c. i. e. Ingeniose & Industrie.
Annos centum. Hor. 2. Epist. 1. 39.
Cibum perficere, Concoquere. Plin. lib. 11. cap. 53.
Cogitata, Exsequi. Cic. pro Dejot. 21.
Instituta. Cic. 2. de Divin. 5. Quod assequar profecto, si instituta perfecero.
Jussa alicujus, Exsequi. Valer. 7. Argon. 61.
Maleficium perficere, & occultare. Cic. pro Cæl. 53.
Munus susceptum. Virg. 6. Æn. 629.
Officium funeris. Ovid. ad Liv. 70.
Onus & munus. Cic. 6. Fam. 7.
Poema institutum. Cic. 3. Q. frat. 8.
Promissa perficere, pro Implere quod promiseris. Ter. And. 4. 1. 7.
Scelus. Cic. pro Cluent. 194.
Stamina pauca perfeci. Ovid. 19. Epist. 49.
Coria perficere. V. CORIUM.
Pelles perficere. Plin. lib. 24. cap. 11. Alia est erythrodanos, quam aliqui ereuthodanum vocant, nos rubiam, qua tinguntur lanæ, pellesque perficiuntur.
Perficere, pro Obtinere, sive pro eo quod barbari dicunt, *Tantum facere quod*. Ter. in Prol. Eun. 21.

Menandri Eunuchum, postquam ædiles emerunt,
Perfecit, sibi ut inspiciundi esset copia. Ibid. 1. 2. 100. — quam joco
Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris? Cic. 11. Fam. 27.

Quod enim vehementer mihi utile esse putabas, nec inutile ipsi Cæsari, perfecisti, ut ille me diligeret, coleret, haberet in suis. Idem 8. Att. 15. Perficiam profecto, ut neque Respub. civis a me animum, neque tu amici desideres. Et 4. Acad. 114. Perficies ut ego ista innumerabilia complectens, nunquam labar, nihil opiner? Sic pro Lege Manil. 45. Et quisquam dubitabit quid virtute perfecturus sit, qui tantum auctoritate perfecerit? Quædam exemplaria legunt Profecerit.
Callide perficere, ut. Cic. 2. de Divin. 110. Callide qui illa composuit, perfecit, ut quodcunque accidisset, prædictum videretur, hominum & temporum definitione sublata.
Obscœne utitur Capitol. in Maxim. cap. 4. Cum muliere perficere.
Perfici, passivum. Plin. lib. 11. cap. 53. Difficulter autem perficiuntur omnia in cibis acria, nimia, & avida hausta. i. e. Concoquuntur.
Actu perfici. Quintil. lib. 2. cap. 18.

PERFICIENS, entis. Partic. Plin. 23. 1. Prodest stomacho dissoluto, aut cibos non perficienti.

PERFICIENDUS, a, um. Partic. [ἀνυστέος] ut, Voluptas perficiende tarda mora. Ovid. 2. de Arte Am. 718. al. Proliciendu.

PERFECTUS, a, um. [τετελεσμένος, τέλειος, ἐντελής, αὐτοτελής, παντελής, δημιουργικός, ἐντελεχής] aliud Partic. Plaut. Pers. 5. 2. 1. Re placida, pacibus perfectis.

Inchoatum & Perfectum, contraria. Cic. de Clar. Orat. 147. Manus extrema non accessit operibus ejus, præclare inchoata multa, perfecta non plane.
Perfectum aliquid esse, & habere maturitatem suam quandam. Cic. de Clar. Orat. 318. Quum autem anno post e Sicilia me recepissem, jam videbatur illud in me, quicquid esset, esse perfectum, & habere maturitatem quandam suam.
Extremum & perfectum. Cic. 2. de Nat. Deor. 35. Neque dici potest in nulla rerum institutione esse aliquid extremum atque perfectum.
Inventum simul & perfectum nihil est. Cic. de Clar. Orat. 70.
Perfectum omni ex parte in genere suo. Cic. de Amicit. 81.
Perfectum ex utroque. Cic. 4. Tusc. 9. Erit hoc totum ex utroque perfectius.
Aptum undique, perfectum, expletumque omnibus suis partibus & numeris. Cic. 2. de Nat. Deor. 37.
Ad summa atque in omni genere perfecta pervenire. Cic. 1. de Orat. 131.
Perfectus & Absolutus. Plin. lib. 2. cap. 4. Eum & nos a perfecta absolutaque elegantia, mundum appellamus.
Absoluti & perfecti philosophi. Cic. 2. de Divin. 150.
Consummatus & Perfectus. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Plenum atque perfectum oratorem esse eum dicam, qui de omnibus rebus possit varie copioseque dicere. Cic. 1. de Orat. 59.
Concionator, perfectus, politus ad persuadendum homo. Cic. in Pison. 59.
Perfectus in re aliqua. Cic. 1. de Fin. 21. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito, in geometriaque perfecto.
In dicendo perfectus homo & perpolitus. Cic. 1. de Orat. 59.
In omni genere sermonis & humanitatis orator est perfectus. Cic. 2. de Orat. 35.
Litteris Græcis perfectus Memmius. Cic. de Clar. Orat. 147.
Moribus perfectus. Quintil. in proœm. lib. 1.
Scientia, & omni facultate dicendi perfectus. Quintil. in Proœm. lib. 1.
Cumulate perfectus. V. CUMULUS.
Absolutio alicujus rei. Cic. de Univers. 36. Tria genera nobis reliqua sunt, eaque mortalia, quibus prætermissis, cœli absolutio perfecta non erit.
Ambitus verborum perfectus, completusque. Cic. in Orat. 168.
Augmen corporis perfectum. Lucret. lib. 3. 269.
Candelabrum, a gemmis clarissimis, opere mirabili perfectum. Cic. 6. Verr. 64.
Cymbia perfecta argento. Virg. 5. Æn. 267.
Eruditione perfecta, & ingenio præstanti ad hæc opus est. Cic. 2. de Divin. 130.
Exercitatione perfecta ingenii forma. Cic. de Clar. Orat. 327. Et certa quod & ingenii quædam forma lucebat, & exercitatione perfecta erat, verborumque astricta comprehensio, summam hominum admirationem excitabat.
Forma honestatis expleta & perfecta. Cic. 2. de Fin. 48.
Mens perfecta. Cic. 5. Tusc. 39. Hic si est excultus, & si ejus acies ita curata est, ut ne cæcetur erroribus, fit perfecta mens, id est absoluta ratio, quod est idem virtus. De humano animo.
Sententia curta, Plena & perfecta, contraria. Cic. 4. de Fin. 36. Eorum omnium multa prætermittentium, dum eligant aliquid quod sequantur, quasi curta sententia, at vero illa perfecta atque plena eorum, qui quum de hominis summo bono quærerent, &c.
Sol perfectus, Dies transacta. Stat. 5. Theb. 180.
Templum. Cic. 6. Verr. 64.
Virtus perfecta cumulataque. Cic. pro Sext. 86.
Virtutis perfectæ qui perfecto functus est munere, non parum diu vixit. Cic. 1. Tusc. 109.
Vota perfecta continuo ordine. Virg. 3. Æn. 548.
Compar. Hor. Epod. 5. 59.

Nardo perunctum, quale nec perfectius
Meæ laborarunt manus.

Summum & perfectissimum judicat Cicero, illud cui nihil addi potest, in Orat. 3.
Perfectissimi dicebantur, Qui judicio principis, vel ad Præsidatum provinciæ, vel ad aliam administrationem promoti fuissent. l. j. De perfectiss. dignitat. lib. 12. C. Qua de re Alciat. cap. 4. lib. 3. Dispunct. conf. Ammian. 21. 31. Hinc

PERFECTISSIMĀTUS, ûs. m. erat Dignitas quædam non mediocris, quia non omnes Præsides, ut Alciatus docet, Clarissimi fuere: sed & Perfectissimi quidam, prout Provinciæ dignitas exigebat. Addit ex vetustissimis monumentis Tarraconensis Hispaniæ ac Norici, fuisse Perfectissimos rentum, quos duabus litteris designabant, V. P. sicut Clarissimos viros, V. C.

PERFECTE, Adv. [τελέως, ἐντελῶς] Cic. 4. de Fin. 10. Quumque duæ sint artes, quibus perfecte ratio & oratio compleatur, una inveniendi, altera disserendi.
Absoluta est perfecte omnis honestas. Cic. 4. de Fin. 18.
Absolutus perfecte. V. ABSOLVO.
Diserta perfecte oratio, & Nimis infans, contraria. Cic. de Clar. Orat. 101. Ejus omnis in dicendo facultas ex historia ipsius, non ineleganter scripta, perspici potest: quæ neque nimis est infans, neque perfecte diserta.
Eruditus perfecte planeque vir. Cic. de Clar. Orat. 281.
Fiebat nihil a Roscio, nisi perfecte, nihil nisi cum summa venustate. Cic. 1. de Orat. 130.
Imitatus nunquam perfecte veritatem casus. Cic. 1. de Divin. 13.
Compar. Apul. 3. Florid. Sed de hoc tum ego perfectius.
Superl. Gell. 11. 16. A Græcis perfectissime uno verbo & planissime dicitur.

PERFECTIO, ōnis. f. [τελείωσις, τελειότης, ἀπάρτισις, ἐντελέχεια] Plin. lib. 11. cap. 2. In his tam parvis quam inextricabilis perfectio?
Absolutio & perfectio. Cic. 1. de Orat. 130. Hanc ego absolutionem perfectionemque in oratione desiderans, a qua ipse longe absum, facio impudenter.
Perfectio, & Conatus & adumbratio. Cic. in Orat. 103. Nulla est ullo in genere laus oratoris, cujus in nostris orationibus non sit aliqua, si non perfectio, at conatus tamen atque adumbratio.
Susceptio & Perfectio, contraria. Cic. 3. de Fin. 32. Ea quæ proficiscuntur a virtute, susceptione prima, non perfectione recta sunt judicanda.

Operum magnorum perfectio, & Jacere fundamenta, contraria. Cic. pro Marcell. 26. Tantum abes a perfectione maximorum operum, ut fundamenta, quæ cogitas, nondum jeceris.

PERFECTUS, ûs. m. Id. m. Vitruv. 1. 2. Si interiora perfectus habuerint eleganter. Adde 2. 5. & 8.

PERFECTOR, ōris. m. [ἐκτελεστής] Cic. 3. de Orat. 257. Ac stilus ille tuus, quem tu vere dixisti perfectorem dicendi, ac magistrum, multi sudoris est.

Perfector, Qui quod volebat, diligentia sua perfecit. Ter. Eun. 5. 8. 5.

— o Parmeno mi, ô mearum voluptatum omnium
Inventor, inceptor, perfector; scin' me in quibus sim gaudiis?

PERFECTRIX, īcis. f. Lactant. 3. 15. Tantum abest, ut ego magistram esse putem vitæ philosophiam, beatæque vitæ perfectricem, ut nullis magis, &c.

PERFICUS, a, um. Adj. Perficiens, ut Natura perfica a Lucret. lib. 2. 1115. vocatur, quæ procreationi & perfectioni rerum præest, quum inquit, — ad extremum crescendi perfica finem,
Omnia perduxit rerum natura creatrix. V. Non. Merceri, & Creech. ad loc. In edit. Non. Gothofr. 2. 698. mendose legitur Perfice. [Puto autem Perficam pro Perficaci dixisse Lucretium.

PERFICA, æ f. etiam & Pertunda, Deæ venerearum deliciarum ab antiquis honoratæ, hanc quod in cubili præsto esset, dum virginem effoderent mariti: illam quod voluptates perficeret inoffensa dulcedine. Arnobius in Disputationibus adversus gentes lib. 4.

PERFIDELIS, e. Adj. [πιστότατος] Valde fidelis. Cic. 2. Att. 19. Posthac autem ad te, si perfidelem habebo cui dem, scribam omnia plane.

PERFIDUS, a, um. Adj. [ἄπιστος, ἀγνώμων] Qui fidem violat: a Fide deducitur. Cic. 3. Off. 60. Ergo & Pythius, & omnes aliud agentes, aliud simulantes, perfidi, improbi, malitiosi sunt.
Amicus perfidus. Cic. Post red. ad Quir. 21.
Arma Jubæ. Ovid. 4. Fast. 380.
Bella. Sil. lib. 15. 819.
Caput perfidum obligasti votis. Hor. 2. Carm. 8. 5.
Corda. Valer. 5. Agon. 289.
Hostes. Hor. 3. Carm. 5. 33.
Lumina. Ovid. 13. Met. 562.
Mulier. Hor. 3. Carm. 7. 13.
Sacramentum perfidum dicere. i. e. Falsum jusjurandum militare, sive pejerere. Hor. 2. Carm. 17. 9.
Servi. Hor. Epod. 9. 10.
Tela. Ovid. 2. Fast. 226.
Turba. Ovid. 2. de Pont. 7. 62.
Vappa. Martial. lib. 12. 48.
Verba. Ovid. 5. Fast. 682.

PERFIDE, Adv. Ulpian. in l. Apud. Cels. §. Quæsitum est. D. de doli mali except. Quod perfide gestum est.
Recuperare perfide. Senec. Controv. 26. p. 317.
Rumpere perfide pactum atque condictum. Gell. 20. 1. extr.

PERFIDIA, æ. f. [ἀπιστία] Cic. 2. Q. frat. 3. Quum illius in me perfidiam increparet, auditus est magno silentio malevolorum.
Infidelitas & perfidia. Cæs. 8. Bell Gall. 23.
Iniquitas & perfidia hominum. Cic. 1. Fam. 2.
Perfidia unius in alium. Cic. 2. Philip. 72.
Cumulus perfidiæ. Ovid. 11. Met. 206.
Offensio. Cic. 2. de Orat. 101. Im nonnulli dum operam suam multi existimari volunt, &c. causas dicunt incognitas, in quo est illa quidem magna offensio, vel negligentiæ susceptis rebus: vel perfidiæ, receptis.
Abuti perfidia. V. ABUTOR.
Decipi perfidia alicujus. Cic. pro Rosc. Amer. 110.
Exigere pœnas perfidiæ. Ovid. 7. Epist. 58.
Fugio perfidiam. Sil. lib. 16. 149.
Fugere suspicionem perfidiæ. Cic. 8. Att. 16.
Repens perfidia. Tacit. 4. Hist. 25.
Violatæ perfidia & scelere sunt dextræ, quæ fidei testes esse solebant. Cic. 11. Philipp. 5.

PERFIDIŌSUS, a, um. Adj. Plenus perfidiæ. Plaut. Cist. 1. 1. 74. Perfidiosus est amor. Cic. in Pison. 67. Quod fallax, quod perfidiosus, quod impudens, quod audax esse videatur.
Vanus, perfidiosus & impius. Cic. pro Quint. 26. Etenim si veritate amicitia, fide societas, pietate propinquitas colitur: necesse est iste, qui amicum, socium, affinem, fama ac fortunis spoliare conatus est, vanum se, & perfidiosum, & impium esse fateatur.
Perfidiosus, insidiosus, fallax. Cic. 3. Fam. 10. Nihil in me non modo perfidiosum, & insidiosum, & fallax in amicitia, sed ne humile quidem, aut jejunum debes agnoscere.
Perfidiosum & nefarium est, fidem frangere. Cic. pro Rosc. Com. 16.
Superl. Cic. 3. de Nat. Deor. 80. Cur omnium perfidiosissimus, C. Marius, &c.

PERFIDIŌSE, Adv. [ἀπίστως] Auctor ad Herenn. lib. 4. 8. In odium rapiemus, si quid eorum superbe, spurce, perfidiose, crudeliter, confidenter, malitiose, flagitiose factum proferemus.
Compar. Suet. Aug. cap. 21. Perfidiosius tumultuantes.

PERFINIO, [ἐκτελέω] īre. Idem quod simplex Finire. Lucret. lib. 1. 611.
Quippe ubi dimidiæ partis pars semper habebit
Dimidiam partem; nec res perfiniet ulla.

PERFIXUS, a, um. [διαπεπηγμένος] Partic. a verbo Figo, & præpositione Per; significat Transfixum. Lucret. lib. 2. 360.
— & crebra revisit
Ad stabulum desiderio perfixa juvenci.
Pectus perfixum. Lucret. lib. 6. 391.
— icti flammas ut fulguris halent
Pectore perfixo, &c.

PERFLĀGITIŌSUS, a, um. Adj. Cic. pro Cœl. 50. Num tibi perturpe aut perflagitiosum esse videatur? H. St. Desiderabatur in Lugd.

PERFLĀGRĀTUS, a, um. Partic. Mart. Capell. 6. p. 189. Dispendia lini perflagrate.

PERFLO, [διαφυσάω] āre. Valde flare, sive multum flando commovere. Virg. 1. Æn. 87. de ventis,
Qua data porta ruunt, & terras turbine perflant. Plin. lib. 2. cap. 107. Perflantibus undique procellis.
Venti perflant altissima. Ovid. Rem. Amor. 369.
Venti perflant nubila. Lucret. lib. 6. 131.

PERFLANS, antis. Partic. Plin. 2. 107. V. in ipso verbo.

PERFLĀTIO, ōnis. f. Idem. Mart. Capell. 1. p. 12. Virgæ perflatione concuti.

PERFLĀTUS, ûs. m. [διαπνοή] Ipsa perflatio. Columel. lib. 1. cap. 5. Quantoque fuerit ædificii solum pronius Orienti, tanto & æstate liberius capere perflatus, &c. Plin. lib. 16. cap. 40. Ulmus in perflatu firma.

PERFLĀMEN, inis. n. Flamen. Prudent. Apoth. v. 760.
Nam sine divino domini perflamine summi
Arida terra fuit.

PERFLĀBILIS, e. Adj. [εὐδιάπνευστος] Quod perflari potest. Cic. 2. de Divin. 40. Deos enim ipsos jocandi causa induxit Epicurus perlucidos & perflabiles, &c.

PERFLĀTILIS, e. Adj. Idem ac Perflabilis. Apul. 3. Met. p. 137. Elmenh. Tectum altrinsecus ædium patore perflatili nudarum.

PERFLEXUS, a, um. Partic. Quintil. Decl. 314. extr. p. 624. Burm. Scelus mente & cogitatione perflexum.

PERFLUCTUO, V. PERFLUO.

PERFLUO, xi, xum, [διαρρέω] ĕre. Transmittere liquorem: ut, Lagena male compacta perfluit. Lucret. lib. 3. 950.
Et non omnia pertusum congesta quasi in vas
Commoda perfluxere.
Aquæ perfluunt Tibur. Hor. 4. Carm. 3. 10. Castigati codices habent Præfluunt.
Vina per colum videmus perfluere. Lucret. lib. 2. 392.
Perfluere hac, illac. Ter. Eun. 1. 2. 25.
Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo. Translatio sumpta ab aquario vase fictili, inquit Donat. Quasi dicat, Non possum continere: si quid audio quod non sit verum, statim palam est.
Perfluo, cum accusativo. Quintil. lib. 2. cap. 5. Nec quæ dicentur, perfluent aures. Sunt qui legant, Præterfluent.
Perfluere voluptatibus, Abundare. Cic. 2. de Fin. 118. Percunctare ipsum te, perpetuisne malis voluptatibus perfluens in ea, quam sæpe usurpabas, tranquillitate degere omnem ætatem sine dolore, &c.
Perfluere, pro Fluere aliquando ponitur. Liv. 1. 45. extr. Infima valle perfluit Tiberis. Etiam hic castigati codd. Præfluit.
Passive. Arnob. lib. 6. p. 191. Pluvialibus nimbis perfluuntur.

PERFLUUS, a, um. Adj. Apul. 11. Met. p. 260. Elmenh. Incessu perfluo feminam mentiebatur.

PERFLUCTUO, [περικυματίζω] āre. Multum fluctuare. Lucret. lib. 3. 721.
— atque unde animantum copia tanta
Exos, & exsanguis, tumidos perfluctuat artus? I. e. Per tumidos artus fluctuat. Ejusdem generis est illud Hor. 1. Epist. 1. 7.
Est mihi, purgatam crebro qui personet aurem.

PERFŌCO, āre. Strangulare. Paulus l. 4. Dig. de agnoscend. & alend. liberis: Necare videtur, non tantum is, qui partum perfocat, sed & is, qui abjicit. [Nisi Præfocat scribendum.

PERFŌDIO, ōdi, ossum, [διορύττω] ĕre. Fodiendo excavare, rumpere, ferire, perforare. Plin. lib. 36. cap. 13. Inde aliæ perfossis cuniculis subterraneæ domus.
Gladiis perfodi. Gell. lib. 3. cap. 7. Quadringenti omnes tum una perfossi gladiis, aut missilibus operti cadunt.
Montem perfodere. Varr. 3. de R. R. cap. 17. Contra ad Neapolim L. Lucullus, posteaquam perfodisset montem. Cic. 2. de Fin. 112.
Oculum alicui perfodere. sic enim quidam legunt in l. Sed & si §. ult. D. Ad leg. Aquil. Pandectæ tamen Florent. & Haloander habent, Parfundere. V. suo loco.
Parietes perfodere. Cic. in Vatin. 11. Licet impune per me parietes in adolescentia perfoderis, vicinos compilaris.

PERFOSSUS, a, um. [διορυγμένος] Partic. ut, Pectora perfossa patescunt. Stat. 9. Theb. 522.
Naves perfossæ. Plin. lib. 32. cap. 1.
Thoras perfossus bis sex locis. Virg. 12. Æn. 10.

PERFOSSOR, ōris. m. ut, Parietum perfossor. Plaut. Pseud. 4. 2. 23. conf. Apul. Apol. p. 460.

PERFŒCUNDUS, V. VERECUNDUS.

PERFŌRE, [μέλλειν ἔσεσθαι] Valde futurum esse. Cic. 3. Fam. 5. Tunc mihi ille dixit, quod classe tu velles decedere, perfore accommodatum tibi, si ad illam maritimam partem provinciæ navibus accessissem. Hoc loco alii rectius præpositionem Per, ad Accommodatum referunt, Peraccommodatum: ut Fore per tmesin interponatur: ut Per mihi gratum.

PERFORMĪDĀTUS, a, um. [ὑπερφοβηθείς] Adj. ex Partic. Multum formidatus. Silius lib. 3. 608.
Jam puer auricomo performidate Batavo.

PERFORMĪDŎLŌSUS, a, um. Adj. Aurel. Vict. in Claud. Cæs. Natura performidolosus.

PERFORMO, [διαμορφόω] āre. Formam absolvere. Tertull. Apol. cap. 1. Ad malum performantur.

PERFORMĀTUS, a, um. Partic. Quintil. lib. 2. cap. 7. Performata materia. Ubi legendum est Præformata, & ita habent boni codices.

PERFŌRO, [διατρυπάω, διατιτράω, τετραίνω] āre. Columel. lib. 5. Sed aliud est ferramentum, quo priores vitem perforabant.
Perforare & Patefacere aliquid. Cic. 7. Fam. 1. Neque tamen dubito, quin tu ex illo cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum perforasti, & patefecisti Sejanum, per eos dies, &c. i. e. Prospectum in Stabianum &c.
Culmina radiis sol perforat. Stat. 1. Silv. 5. 46.
Latus ense perforat. Ovid. 3. Trist. 9. 26.
Margaritas perforare. Ulp. in l. Si servus servum. §. Si quum maritus. D. Ad leg. Aquiliam.
Pectore duo ictu uno perforat. Ovid. 12. Met. 377.
Perforare, per tmesin a Lucret. dictum lib. 5. 1267.
Et terebrare etiam, ac pertundere, perque forare.

PERFORĀTUS, a, um. Partic. [τετρημένος] ut, Lumina duo ab animo ad oculos perforata. Cic. 3. de Nat. Deor. 9.
Animus perforatus. Senec. Epist. 99.

PERFORĀCŬLUM, i. n. Arnob. 6. p. 200. Serris, perforaculis, asciis, dolata, effossa.

PERFORTĬTER, Adv. [πανισχυρῶς] Valde fortiter. Ter. Adelph. 4. 2. 29.

— quia

— quia miseram mulierem, & me servulum,
Qui resistere non audebam, vicit, hui perfortiter. Ironia est, quia Senex dixerat prius, Fortiter.

PERFREMO, ui, itum, [περιβρέμω] ĕre. Idem quod Vehementer fremere. Cic. 2. de Nat. Deor. 87.
Sicut inciti atque alacres rostris perfremunt delphini. Ex Accio poeta.

PERFREQUENS, entis. Adj. Valde frequens. Liv. 41. 1. In portu emporium brevi perfrequens factum.

PERFRETO, āre. Solin. cap. 40. Inter hæc vadosa classem Romanam impune accepimus perfretasse.

PERFRICO, ui, ctum, [περιτρίβω] āre. Fortiter fricare. Cic. 5. Verr. 62. Quum interea Apronius caput atque os suum unguento perfricaret. Columel. lib. 6. cap. 2. Deinde nares perfricato, ut hominem discant odorari.
Caput perfricare. Cic. in Pison. 61.
Dentes perfricuisse. Ovid. 3. de Arte Am. 216.
Perfricare faciem vel frontem. Mos est eorum, qui cum pudore aliquid agunt, ut faciem perfricent, vel frontem, natura ipsa ad id impellente, quasi ad abigendum sanguinem qui ex præcordiis ad faciei superficiem confluit. Hinc ortum est proverbium, ut quoties dicere volumus nos pudorem deponere, dicamus Perfricui faciem vel frontem. Plin. in Præfat. Perfricui faciem, nec tamen profeci. Martial. lib. 11. 28.
Aut quum perfricuit frontem, posuitque pudorem. Erasmus; Frons habita est antiquitus pudori sacra, & facies item: id quod & proverbio testatum est, quo dicunt pudorem esse in oculis. Inde frontem aut faciem proverbio perfricuisse dicuntur, qui pudorem omnem dedidicerent, velut abterso manu a vultu pudore.
Os perfricare, Idem. Cic. 3. Tusc. 41. Quid tergiversamur, Epicure, nec fatemur eam nos dicere voluptatem, quam tu idem, quum os perfricuisti, soles dicere?

PERFRICATUS, a, um. Partic. Plin. lib. 28. cap. 12. Faucibus salis extrinsecus fimo perfricatis.

PERFRICTIO, PERFRIGEFACIO, V. PERFRIGEO.

PERFRIGEO, xi, [περιψύχομαι] ēre. Valde frigere. Martial. lib. 3. 18.
Perfrixisse tuas questa est præfatio fauces. * Juven. 7. Sat. 194.
Et, si perfrixit, cantat bene. [Videntur Præterita verbi sq.

PERFRIGESCO, [καταψύχομαι] ĕre. Valde frigidum fieri. Plin. lib. 31, cap. 6. Difficilius perfrigescunt marina calefacta. Sic Varr. 2. de R. R, cap. 9.

PERFRICTIO, ōnis. f. [ἐκψύξις] Plin. lib. 28. cap. 18. Sanat & vertigines, tremulos, opisthotonicos, lienes, lumbos, perfrictiones. Adde 23. 4: 23. 7. & 26. 12.

PERFRIGERO, [καταψύχω] āre. Idem quod Refrigerare. Plin. lib. 25, cap. 13. Omnium harum vis eadem, perfrigerare & astringere. Harduin. legit Refrigerare.

PERFRIGIDUS, a, um. Adj. [πολύψυχρος] Cic. 6. Verr. 8. Erat hiems summa, tempestas, ut ipsum Sopatrum dicere audistis, perfrigida.

PERFRIGEFACIO, ĕre. Plaut. Pseud. 4. 7. 117.
Mihi quoque edepol jamdudum ille Syrus cor perfrigefacit.

PERFRINGO, ēgi, actum, [κατάγνυμι, καταθλάζω, καταθλάω] ĕre. Valde, sive in totum frangere. Plin. Lib. 5. Epist 6. Campi, quos nonnisi, ingentes boves, & fortissima aratra perfringunt. Ter. Adelph. 2. 1. 12.
Quibus nunc sollicitor rebus, ne aut ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, ac perfregerit
Aliquid.
Sic & Confringo, in Indice Histor. Cæterum Francf. in Imago, Imagines Maximini confranguntur, & tamen ibi est Imagines perfregerunt. H. St. Capitol. in Gord. prior. cap. 9.
Penitus perfringere aliquid. Liv. 21. Idem, Proras. 22. 20. pr.
Aciem perfringere tenuem. V. ACIES.
Angustias omnes, omnes altitudines, omnium objecta tela vi & virtute perfringere. Cic. de Arusp. Respon. 49.
Colla perfringere bipenni. Valer. 2. Argon. 192. *Pourfendre.*
Domos. Tacit. 4. Hist. 1.
Olympum fulmine perfregit Juppiter. Ovid. 1. Met. 154.
Phalangem perfringere hostium. Cæs. 1. Bell. Gall. 25.
Portas vi. Lucan. lib. 3. 143.
Tempora perfregit fulvo protecta capillo. Ovid. 12. Met. 274.
Perfringere aliquem, pro Corrumpere. Cic. 3. Att. 23. Des operam ut uno impetu perfringatur.
Animos perfundere, non perfringere, Translate. Cic. de Clar. Orat. 38. Et suavis, sicut fuit, videri maluit, quam gravis: sed suavitate ea, qua perfunderet animos, non qua perfringeret. [i. e. Penetraret, fixis in animis aculeis cum delectatione. V. ibidem subjecta.
Conspirationem perfringere & labefactare bonorum. Cic. 4. In Catil. 22.
Decreta perfringere, leges, repagula juris. Cic. pro Milon. 87. Polluerat stupro sanctissimas religiones, Senatus gravissima decreta perfregerat. Idem 1. in Catil. 18. Tu non solum ad negligendas leges & quæstiones, verum etiam ad evertendas, perfringendasque valuisti. Sic 7. Verr. 38. Ut earum rerum vi & auctoritate omnia repagula juris, pudoris, & officii perfringeres.
Omnia perfregit ac prostravit cupiditate & furore. Cic. pro Cluent. 15.

PERFRINGENS, entis. Partic. [καταθλάζων] Lucret. lib. 5. 137.
— ut interdum validi vis incita venti
Perscindat nubem, perfringens impete recto.

PERFRACTUS, a, um. Partic. [καταθλασθεὶς] ut, Aes perfracto volvitur. Sil. lib. 16. 412.
Fores perfractæ. Tibull. lib. 1. 10. 56.
Ossa perfracta trinodi clava. Ovid 4. Epist. 115.

PERFRACTE, Adv. [αὐθαδῶς] Obstinate. Cic. 3. Off. 88. Nimis mihi perfracte videbatur ærarium vectigaliaque defendere. Emendatius exemplar Præfracte legit. V. PRÆFRACTUS.

PERFRIO, āre Conterere. Columel. 12. 38. Baccas albi generis myrti quam maturissimas legito & perfriato.

PERFRIVOLUS, a, um. Adj. Vopisc. Aurel. cap. 6. Hæc video esse perfrivola.

PERFRUOR, uitus vel uctus sum, [καταπολαύω] ui. In totum frui, seu Omnem fructum percipere. Cic. 1. de Fin. 57. Quum enim certe nihil homini possit melius esse, quam vacare omni dolore & molestia, perfruique maximis & animi & corporis voluptatibus.
Pasci, delectari, perfrui aliquibus rebus. Cic. in Pison. 45.
Amplexu alicujus. Ovid. 16. Epist. 214.
Auctoritate rerum gestarum, gloria, & sapientiæ laude perfrui. Cic. de Clar. Orat. 9.
Auctoritate testimonii alicujus, vel judicio benevolentiæ, vel suavitate ingenii. Cic. 5. Fam. 12.
Gaudiis. Cic. 5. Tusc. 72.
Otio. Cic. 7. Fam. 1.
Vita modica & apta virtute. Cic. 2. de Legib. 56.
Perfrui cum Accus. Cic. 1. Off. 25. Expetuntur divitiæ, cum ad usus necessarios vitæ, tum ad perfruendas voluptates.
Perfrui, in malam significationem. Ovid. 11. Epist. 128.
— mandatis perfruar ipsa patris. i. e. Faciam quod jussit pater. Jusserat autem pater ut se interficeret. Sunt qui legant,
— mandatum prosequar ipsa patris. Al. Persequar. V. not. Heins.
Perfructus sum, vel fui; præteritum antiquum a Perfruor. Lucret. lib. 3. 969.
Omnia perfructus vitai præmia. i. e. Quum omnia perceperis præmia vitæ, &c.

PERFRUITIO, ōnis. f. August. de Quant. animæ cap. 33. Perfruitio veri & summi boni.

PERFUGIO, fūgi, fūgitum, [καταφεύγω] ĕre. Auxilii gratia ad aliquem confugere. Liv. 2. 9. pr. Jam Tarquinii ad Lartem Porsennam Clusinum regem perfugerant. Cic. 7. Verr. 124. Hic locus est igitur unus, quo perfugiant, hic portus, hæc arx, hæc ara sociorum: quo quidem nunc non ita confugiunt, ut antea in suis repetendis rebus solebant.
Ad imperatores perfugere. Cic. pro Corn. Balb. 24.
In Capitolium, aliave urbis templa. Tacit. 3. Ann. 36.
In oppidum aliquod devium. Cic. in Pison. 89.

PERFUGIUM, i. n. [καταφυγὴ] Locus tutus, quo nos in vexatione, aut calamitate recipere contendimus: quamvis id non minus apud homines sit. Plaut. Cas. 3. 5. 3.
— nescio unde auxilii, præsidii,
Perfugii mihi, aut opum copiam comparem aut expetam. Cic 12. Fam. 8. In meo Bruto, non solum ad præsens perfugium, si (quod nolim) adversi quid acciderit, sed etiam ad confirmationem perpetuæ libertatis.
Commune perfugium, Domus. Cic. 4. in Catil. 2.
Paratum nobis perfugium & portum putemus, quo utinam passis velis provehi liceat. Cic. 1. Tusc. 118. De morte. Legitur & Profugium.
Perfugium & spes Reip. Cic. pro Rosc. Amer. 150. Unum perfugium, Judices, una spes reliqua est Sexto Roscio, eademque Reipublicæ, vestra pristina bonitas, & misericordia.
Fortunæ miseræ portus & perfugium alicujus, multumque jactatæ. Cic. pro Cluent. 7.
Laborum omnium & sollicitudinum perfugium somnus est. Cic. 2. de Divin 150.
Salutis perfugium & præsidium. Cic. pro Rabir. 4.
Excludere aliquem a portu & perfugio. Cic. 5. Fam. 15.
Habere sibi perfugium. Lucret. lib. 5. 1185.
Intercludere perfugium fortunæ. Cic. 7. Verr. 132. Num tibi insultare in calamitate, num intercludere perfugium fortunæ, num casus bellicos exprobrare, aut objicere videor?
Præbent perfugium ac solatium adversis hæc studia. Cic. pro Arch. 16.
Uti perfugio, per translationem. Cic. (ad Fam.) Itaque utor eodem perfugio, quo tibi utendum censeo, litteralis nostris. Et 4. Verr. 101. Postremo illo desperatissimo perfugio uti posset, se impendentem fecisse, existimasse id licere. Idem 3. Verr. 82.

PERFUGA, æ. m. [αὐτόμολος] Festus, Perfugam Gallus Ælius ait, qui liber, aut servus, aut hostis sui voluntate ad hostes transierit, qui idem dicitur Transfuga. Quanquam sint qui credant Perfugam esse, non tam qui alios fugiat, quam qui ob spem commodorum ad quempiam perfugiat. V. Gronov. ad Liv. 17. 25. Cic. 3. Off. 86. Quumque de imperio certamen esset cum rege generoso ac potente, perfuga ab eo venit in castra Fabricii.
Cur de perfugis nostris copias comparant contra nos? Cic. in Orat. 223.

PERFUI, perfuisti, perfuit: præteritum a verbo Persum, sed præsens non reperi. Usus est autem hoc præterito Gell. lib. 2. cap. 18. Phædon Elidensis ex cohorte illa Socratica fuit, Socratique & Platoni perfuit familiaris, &c. [Immo tmesis est τῆς Perfamiliaris, interjecto verbo substantivo.

PERFULCIO, si, ltum, [καταστηρίζω] īre. Bene fulcire & roborare. Lucan. ad Pison. 86. aut quicunque est ille tandem, non indignus hoc nomine, ejus epistolæ auctor.
Eloquio sanctum modo perfulcire Senatum. al. Permulcere.

PERFULGIDUS, a, um. Adj. Mart. Capell. lib. 1.

PERFUNCTIO, PERFUNCTORIUS, PERFUNCTOR. V. PERFUNGOR.

PERFUNDO, ūdi, ūsum, [διαχέω, διαρραίνω, καταχέω] ĕre. Per omnes partes fundere, conspergere. Cic. 3. Verr. 67. Aqua denique fervens a Rubrio ipso Philodamus perfunditur.
Repulsam foribus perfundit gelida. Hor. 2. Serm. 7. 91.
Fluvio perfundunt pecus magistri. Virg. 3. Georg 446.
Artus perfundere rore. Ovid. 3. Met. 164.
Ensis perfunditur sanguine. Ovid 7. Met. 396.
Penates sanguine perfundit. Ovid 5. Met. 155.
Perfundi & Tingi, Translate. Senec. Epist. 36. Liberalia studia, non illa quibus perfundi satis est, sed hæc, quibus tingendus est animus.
Perfundere animum religione, per translationem, pro Imbuere. Liv. 10. 38.
Animos perfundere suavitate, non perfringere. Cic. de Clar. Orat. 38. V. in PERFRINGO.
Animum voluptate. Cic. 4. Tusc. 20.
Oculum perfundere alicui, Suffusum reddere. Ulp. in l. Sed & si quemcunque. §. ult. D. Ad leg. Aquil. Sutor puero discenti, ingenuo, filiofamilias, parum bene facienti quod demonstratum erat, forma calcei cervicem ita percussit, ut oculus puero perfunderetur. Ita enim habent Pandectæ Florentinæ, & Haloander: quamvis nonnulli legant Perfoderetur.
Quempiam aceto. V. ACETUM.
Tecta perfundere auro, pro Deaurare. Senec. Epist. 116.

Perfudit me horror. Cic. 8. Att. 6. Dii immortales! qui me horror perfudit, quam sum sollicitus quidnam futurum sit.
Judicio perfundere aliquem, Cogere judicium subire, & causam dicere. Cic. pro Rosc. Amer. 80. Interim mihi videris, Eruci, una mercede duas res assequi velle, nos judicio perfundere, accusare autem eos ipsos, a quibus mercedem accepisti.
Jucunditate perfundi, Repleri. Cic. 2. de Fin. 6. & lib. 5.
Voluptatibus. Cic. 1. de Nat. Deor. 112. Quos odores adhibebis ad deos, ut eos perfundas voluptatibus?
Oratione duci, & quasi voluptate quadam perfundi. Cic. de Claris. Orat. 188.

PERFUNDENS, entis. Partic. [διάβροχος] ut, Sol omnia perfundens convestit sua luce. Lucret. lib. 2. 147. Alii legunt Profundens.

PERFŪSUS, a, um. aliud Partic. [καταβεβρεγμένος] ut,
Baccho perfusus tempora multo. Tibull. lib. 1. 2. 3.
Coloribus omnigenis perfusa. Lucret. lib. 2. 820.
Cruore perfusus. Liv. 30. 28. Perfusum millies cruore Romano. De Annibale.
Dulcedine omni perfusi sensus moventur. Cic. 2. de Fin. 114.
Frigore æterno leti corpus perfusum. i. e. Mortuum. Lucret. lib. 4. 922.
Fuco gloriæ perfusa. Ovid. 1. Fast. 303.
Lacrimis perfusus Achilles. Ovid. 5. Fast. 407.
Lepore perfusa. Lucret. lib. 4. 80.
Metu ultimi supplicii perfusus. Liv. 9. 16.
Ostro vestes perfusæ, Tinctæ. Virg. 5. Æn. 112.
Pulvere immundo canities perfusa. Virg. 12. Æn. 611.
Sanguine fratrum perfusi. Virg. 2. Georg. 510.
Sanguine currus perfusi. Virg. 11. Æn. 88.
Sanguine terra perfusa. Ovid. 1. Met. 157.
Tempestati belli perfusus pectore Mars. Stat. 3. Theb. 229.

PERFŪSE, Adv. Sisenna apud Non. 4. 12. Perfuse atque abunde semper usi.

PERFŪSIO, ōnis. f. [καταβροχή] Plin. lib. 18. cap. 7. Italia sine perfusione tostum in subtilem formam molit.

PERFUSŌRIUS, a, um. Adj. Seneca Epist. 23. Voluptas perfusoria. i. e. quasi Exterius adspergens, non penetrans animum.
Assertiones perfusoriæ, i. e. Obscuræ, non claræ & liquidæ. Suet. Domit. cap. 8. pr.

PERFUSORIE, Adv. Confuse, obscure, & non plane exprimendo. Scævola in l. Qui libertatis. §. Sed & D. de Evict. Sed & si quis in venditione statu liberum perfusorie dixerit, conditionem autem libertatis celaverit, empti judicio tenebitur, si id nescierit emptor. conf. PERFUNCTORIE, in v. seq.

PERFUNGOR, functus sum, [ἐκτελέω] fungi. Ad extremum obire munus, & strenue operam navare, ut ait Bud. Cic. pro Cluent. 116. Aut quod se perfunctos jam esse arbitrantur, quum de reo judicarunt, negligentius attendunt cetera. Ter. Hec. 4. 2. 18.
Dum ætatis tempus tulit, perfuncta satis sum: satias me jam tenet Studiorum istorum.
Perpeti & perfungi. Cic. 1. Fam. 9.
Bello fatali perfungi. Cic. pro Marcell. 31.
Cura perfungi. Liv. lib. 26. 17. pr.
Molestia propria perfungi. Cic. 5. Fam. 12.
Munere quodam necessitatis & gravi opere perfungimur, dum sumus inclusi in his compagibus corporis. Cic. de Senect. 77.
Periculis aliquibus perfungi. Cic. pro Muren. 4.

PERFUNCTUS, a, um. Partic. [ἐκτελέσας] ut, Perfunctus Consulatu, honoribus, &c. Cic. 1. Fam. 8. Quum & honoribus amplissimis, & laboribus maximis perfuncti essemus.
Fato perfunctus. Liv. 9. 1. i. e. Mortuus.
Laboribus perfunctus. Cic. pro Domo, 134. Quos memoriæ proditum est ab ipso Hercule, perfuncto jam laboribus, sacra didicisse.
Parva perfunctus opella. Lucret. lib. 1. 1107.
Perfunctus a febri. Varr. 2. de R. R. cap. 4. i. e. Liberatus.
Perfunctus, cum accusativo. Lucret. lib. 3. 981.
Omnia perfunctus vitai præmia marces. Alii Perfructus.

PERFUNCTIO, ōnis. f. [ἐκτέλεσις] Cic. 3. de Orat. 7. Qui autem ei annus primus ab honorum perfunctione, &c. Idem 1. de Fin. 49. Nam neque laborum perfunctio, neque perpessio dolorum per se ipsa allicit, nec patientia, nec assiduitates, &c.

PERFUNCTŌRIUS, a, um. Adj. ut, Opera perfunctoria. Budæus in prior. annotat. Proinde perfunctoriam istam operam magis quam justam plenamque profitemur. Hinc

PERFUNCTORIE, Adv. Ulpian. in l. Aut qui. D. Quod vi aut clam, Neque perfunctorie aut obscure dicere, aut denuntiare debet. i. e. Non bona fide, nec ex animo, nec justa denuntiatione, ut quum dicimus Rogatus rogo. Bud. Hunc tamen in loco Haloander legit Perfusorie, non Perfunctorie. Pandectæ etiam Florentinæ habent Perfusorie. V. DICIS causa, & Perfusorius in PERFUNDO.
Implere officium debitum perfunctorie. Papin. in l. Propter. D. de Senatusc. Silan. Hæredibus qui non perfunctorie debitum officium impleverant, &c. Pandectæ Florent. habent Defunctorie.
Verberare non perfunctorie. Petron. cap. 11. extr.

PERFŪRO, [καταμαίνω] ĕre. Lucret. lib. 1. 276.
— ita perfurit acri
Cum fremitu. i. e. Vehementer furit. De vi & impetu ventorum. Virg. 9. Æn. 343.
— incensus & ipse
Perfurit.

PERFUSORIE, PERFUSIO, PERFUSUS. V. PERFUNDO.

PERGA, æ. f. [Πέργη] Oppidum in Pamphylia, a quo Diana Pergæa, propter templum illi dicatum. Pomponius Mela lib. 1. cap. 14. in descriptione Pamphyliæ.

PERGÆUS, a, um. Adj. [Περγαῖος] ut Diana Pergæa Melæ d. l. quæ Περγαία Ἄρτεμις Steph.

PERGĂMUM, i. n. [τὸ Πέργαμον] Minoris Asiæ insignis civitas, quæ sub Attalicis regibus diu fuit fortunata, & thesauros servabat Lysimachi Agathoclis filii, qui unus fuit ex successoribus Alexandri. Hæc Strab. lib. 13. Aliis dicitur

PERGĂMUS, i. m. [Πέργαμος] Clarissima urbs Asiæ, vel Troadis, quam Silenus fluvius intermeat, e qua Claudius Galenus ille insignis medicus ortum duxit.

Pergamus etiam urbs Troja vocatur. Frequentius tamen plurali n. PERGĂMA, orum, Virg. 1. Æn. 655.
Pergama dum peteret. Pergama autem proprie sunt Trojanæ arces: unde κατ' ἐξοχὴν Arces omnes Pergama dicuntur: ut Poetam dicimus, & intelligimus Virgilium. Hæc Serv. in illud 2. Æn. 555.
— Trojam incensam & prolapsa videntem
Pergama.
Trojai Pergama. Lucret. lib. 1. 477.
Nec clam durateus Trojai Pergama partu
Inflammasset equus, &c. Sic reposuit, & recte, Lambinus, quum ceteri codices Trojanis legerent. [V. Voss. Inst. or. p. 2. pag. 117. & Snid.
Eversa Pergama. Virg. 2. Æn. 571.
Lavinia. Sil. lib. 13. 64.
Jam Phryx condebat Lavinia Pergama victor,
Armaque Laurenti figebat Troica luco. Sic vocat Lavinium oppidum ab Ænea conditum.
Neptunia. Ovid. 3. Epist. 158.
Teucria. Sil. lib. 13. 37.

PERGAMĒUS, a, um. Adj. [Περγάμειος] ut, Gens Pergamea. Virg. 6. Æn. 63.
Arces. Virg. 3. Æn. 110.
Ruinæ. Virg. 3. Æn. 476.
Vates Pergamea, Cassandra. Propert. lib. 4. 1. 51.

PERGAMĒNUS, a, um. aliud Adj. [Περγαμηνός] Cic. pro Flacco, 71. Num honestior est civitas Pergamena, quam Smyrnæ? Et 70. Annos jam triginta in foro versaris, sed tamen Pergameno.
Jurisdictio Pergamena. Plin. 5. 30.
Naves Pergamenæ. Nepos 11. 5.

PERGAMENA, æ. f. [Περγαμηνή] absolute pro Charta sive Membrana Pergamena dicitur. Isidor. 6. 11. Pergameni reges cum charta indigerent, membranas primo excogitaverunt. Unde & Pergamenarum nomen hucusque, tradente posteritate, sibi servatum est, &c. conf. Plin. 13. 11. & Suid.

PERGASE, es. [Περγασή] Vicus est agri Attici in tribu Erechtheide, teste Stephano.

PERGAUDEO, gāvīsus sum, [καταχαίρω] ēre. Vehementer gaudere. Cic. 3. Q. frat. 1. Trebonium meum a te amari, teque ab illo, pergaudeo.

PERGIGNO, [καταγεννάω] ĕre. Idem quod simplex Gignere. Catull. [illegible]
Quales Eurotæ pergignunt flumina myrtos. Al. Progignunt [illegible]

PERGO, perrexi, perrectum, [πορεύομαι, διατελέω] ĕre. Iter facere, ire. Ter. Adelph. 4. 2. 48. Sed cesso ad eum pergere?
Pergis huc. Ter. Eun. 2. 1. 22. Idem Hec. 3. 4. 36. Horsum pergunt.
Pergere & pervenire aliquo. Cic. ad Brut. 10. Quanquam dolebam eum me urbem ire, a qua tu fugeres, qui eam liberavisses: quod mihi quoque quondam acciderat, periculo simili, casu tristiore: perrexi tamen, Romamque perveni.
Perge ire ad Phavorinum. Gell. lib. 14. cap. 2. Liv. 22. 53. Pergit inde ire, sequentibus paucis, in hospitium Metelli. i. e. Incipit ire, inquit Bud. Cic. 1. de Divin. 26. Qui quum ex itinere quodam proposito & constituto revertisset, aquilæ admonitus volatu, conclave illud, ubi erat mansurus, si ire perrexisset, proxima nocte corruit. conf. [illegible]
Pergo tendere aliquo. Virg. 6. Æn. 198.
Obvium pergere alicui. Auct. ad Herenn. lib. 4. 65.
Domos pergunt eorum, apud quem quisque servierat. Liv. 2.
Iter pergere. Ter. Hec. 1. 2. 119.
Iter pergere ambitione ac periculis vacuum. Tacit. 4. Ann. 20.
Viam aliquorum dierum in Macedoniam, ad Planciumque perrexi. Cic. pro Planc. 98. V. VIA.
Ad litora pergens. Sil. lib. 7. 271.
Per mare pergere. Cic. 3. de Nat. Deor. 64. Neptunum esse dicis animum cum intelligentia per mare pergentem. Alias Pertinentem.
Pergere, pro Præterire. Cic. 3. Att. 10. Sed pergo præterita.
Pergere, Prosequi, perseverare, procedere. Ter. Adelph. 2. 1. 25.
Nam si molestus pergis esse, jam intro arripiere. Cic. de Amicit. 32.
Tu vero perge, Læli: pro hoc enim qui minor est natu, meo jure respondeo.
Pergam atque insequar longius. Cic. 5. Verr. 51.
Ut fecistis, pergite adolescentes. Cic. 1. de Orat. 34.
Eadem via pergere, qua ceteri. Cic. 1. de Divin. 123.
Ordine perge quatuor mihi istas partes explicare. Cic. in Partit. 28.
Ordine suo cuncta pergunt. Valer. 1. Argon. 511.
Conficere iter reliquum pergas. Cic. 2. de Orat. 290.
Disponere carmina pergam. Lucret. lib. 3. 421.
Exstinguere juvenem pergit. Valer. 1. Argon. 31.
Proficisci ad instituta pergemus. Auctor ad Heren. lib. 3. 1.
Scribere quæso perge. Cic. 10. Att. 10.
Tenere viam, quam instituisti, perge. Q. Cic. de Petit. Cons. 41.
Si pergis, per parenthesin. Liv. 2. 40. De his videris: quos (si pergis) aut immatura mors, aut longa servitus manet.
Ad cetera perge. Cic. 2. de Legib. 68. Nos vero, frater, & copiose quidem: sed perge ad cetera.
In maledicta pergere. Cic. 13. Philip. 40. Pergis in mea maledicta: quasi vero ei pulcherrime propria processerint.
Perge quo cœpisti. Cic. in Catil. 1. 10. Quæ quum ita sint, Catilina, perge quo cœpisti. Subaudi Ire, vel Tendere.
Perge porro hoc idem interdictum sequi. Cic. pro Cæcin. 59. Et 4. de Fin. 75. Perge porro: sequentur enim quæ tu scientissime complexus es.
Perge reliqua: gestio scire ista omnia. Cic. 4. Att. 10.
Pergite animo forti Lacedæmonii, hodie apud inferos fortasse cœnabimus. Cic. 1. Tusc. 100.
Pergere, Agere. Virg. 6. Ecl. 13. Pergite Pierides. Festus.
Pergere, Festinare. Ter. Phorm. 1. 4. 17.
Domum ire pergam, ibi plurimum est. Sic mox, conf. seqq.
Cursim ad aliquos pergere. Cic. 5. Tusc. 23.
Grado non dubio perge. Senec. Thyest. 5.
Protinus pergere & properare Romam. Cic. 1. Q. frat. 6.
Pergere, Conari. Ter. Phorm. 5. 6. 27.
— hoc ubi ego audivi, ad fores
Suspenso gradu placide ire perrexi: accessi, astiti.
Perge in virum. Plaut. Men. 4. 2. 47.

Pergin'?

Pergin'? Comicum, pro Pergisne? Plaut. Amphit. 1. 1. 193. Pergin' argutarier? Quasi dicat, Non cessabis?

Pergor, Passivum. Tacit. de German. 42. pr. Eaque Germaniæ velut frons est, quatenus Danubio pergitur. Quo tamen in loco putaverim potius verbum esse Impersonale. conf. Non. 11. 17.

PERGENS, entis. Partic. ut, Neptunus per mare pergens. Cic. 3. de Nat. Deor. 64. Uno animo pergentes. Sallust. Fragm. cap. 22.

PERRECTUS, a, um. aliud Partic. Apul. 11. Met. p. 125. Elm. Perrectis oculis & obarmatis ad vigiliat. Alii legunt Perfrictis emendatius.

PERGLISCO, ĕre. Plene gliscere. Columel. 8. 7. Gallina, quæ prima luna saginari cœpta, vigesima perglíscit.

PERGNARUS, a, um. Adj. Apul. Apol. p. 290. Elmenh. Magiam artem esse diis immortalibus acceptam, colendi eos & venerandi pergnaram.

PERGRĂCĬLIS, e. Adj [κατισχνότατος] Valde gracilis. Plin. lib. 25. cap. 13. Longiore caule, sed pergracili.

PERGRÆCOR, [πογκρίζω, ὑπερεκεράζω] āri. Epulis & potationibus inservire, inquit Festus. Metaphora sumpta a Græcorum moribus. Plaut. Bacch. 4. 7. 14.

Propterea hoc facio, ut suadeas gnato meo,
Ut pergræcetur tecum, ter venustæ. Quid sit Pergræcari, ipsa Plauti verba satis indicant in Mostell. 1. 1. 21.
Corrumpe herilem, (filium) adolescentem optimum:
Dies noctesque bibita, pergræcamini,
Amicas emite, liberate, pascite
Parasitos, obsonate pollucibiliter.

PERGRANDIS, e. Adj. [ὑπερμεγέθης] Plaut. Perf. 4. 3. 23. Cic. 6. Verr. 6. Erat etiam vas vinarium, ex una gemma pergrandi trulla excavata, cum manubrio aureo.

Natu pergrandis. Liv. 29. 29.

Vectigal pergrande. Cic. pro Lege Agrar. 1. 10. Jubet eosdem Decemviros omnibus agris publicis pergrande vectigal imponere.

PERGRANDESCO, ĕre. Accius apud Non. 2. 358. Fruges prohibet pergrandescere.

PERGRĂPHICUS, a, um. Adj. [πάνυ γραφικός] Ad unguem factum, absolutum, & quasi pictoris manu expolitum. Plaut. Trin. 5. 2. 15.

Modo mihi advenienti nugator quidam accessit obviam,
Nimis pergraphicus sycophanta. h. e. Lepidus.

PERGRĀTUS, a, um. Adj. [ὑπέρχαρις, πολυχάριστος] Admodum gratus. Cic. de Amicit. 16. Pergratum mihi feceris, spero item Scævolæ, si (quemadmodum soles de ceteris rebus, quum ex te quæruntur) sic de amicitia disputaris quid sentias. Idem 3. Q. frat. 1. Id mihi pergratum, perque jucundum erit. Et 5. de Fin. Sed mehercule pergrata mihi oratio tua.

Inter Per & Gratum, interponitur aliquando dictio, quod elegantem vim habet. Cic. 1. Att. 17. Per mihi, per, inquam, gratum feceris, si in hoc tam diligens fueris, &c. Eidem lib. 5. 20. Per mihi gratum erit, si id curaris ad me perferendum. conf. in PER, ad fin.

PERGRĂVIS, e. Adj. [πολυβαρής] Valde gravem significat. Cic. pro Sext. 107. Hujus oratio & pergravis & grata concioni fuit.

Testes pergraves. Cic. pro Cœl. 63.

PERGRAVĬTER, Adv. [πολυβαρέως] Admodum graviter. Cic. 1. Att. 8. Hoc te intelligere volo, pergraviter illum esse offensum. Idem 1. de Orat. 227. Idemque Ser. Galbam, quem hominem probe nosse & commeminisse se ajebat, pergraviter reprehendere solebat, quod is &c.

PERGŬLA, æ. f. [στοά] Locus apertus a multis lateribus aerem excipiens, aliquando extra parietem porrectus, & modo tectus, modo sub dio expolitus. Dicta a pergendo, quod in ea deambulare soleamus: forumque, aut hortum, aut nemora, aut plateas, aut vias prospectare: ut ait Perottus. Budæus autem, Pergula, pars est domus exporrecta & propendens. Plin. lib. 35. cap. 10. de Apelle, Perfecta opera proponebat in pergula transeuntibus, atque post ipsam tabulam latens, vitia quæ notarentur, auscultabat, vulgum diligentiorem judicem, quam se præferens.

Curta pergula. Propert. 4. 5. 67.

Atque animam in tegetes putrem exspirare paternas,
Horruit algenti pergula curta foco. Beroaldus legit Pertica: sed ex veteri scriptura sic restituit Turnebus, nec sine ratione. Nam pauperes quibus cella non erat, nec domus, interdum in pergulis habitabant, in quibus etiam vilissima scorta, & omnium libidini prostitutæ merebant. Plaut. Pseud. 1. 2. 79.
Te ipsam culleo ego cras faciam deportere in pergulam. Sic & Crassitius libertinus pauper grammaticus, cui per inopiam habendæ in ædibus scholæ potestas non erat, docuit in pergula. Sueton. de Gramm. 18. [Sed V. ad Propert. Broeckhus. de vera lectione, & quæ infra sq.

Magistrales pergulæ, i. e. Scholæ; Vopisc. in Saturn. cap. 10. In Africa Rhetoricæ operam dederat, Romæ frequentaverat pergulas magistrales. Suet. de Grammat. cap. 18. Hic initio circa scenam versatus est, dum mimographos adjuvat: deinde in pergula docuit, &c.

In pergula quoque mos erat æstivo tempore cœnare. Juven. 11. Sat. 137. de cœnis divitum loquens,

Sed nec structor erit, cui cedere debeat omnis
Pergula. Calepinus Pergulam hic interpretatur Ordinem, & cœtum ministrorum obedientium structori.

Pergula, omnino Locus est accommodatus exponendis venalibus rebus. Ulp. in l. Hæres, De judiciis, At si quis constitit, non dico jure domicilii, sed tabernulam, pergulam, horreum, armarium, seu officinam conducens, ibique distraxit vel egit: defendere se ex loco debebit.

Pergula, in navi, dicitur Excursus per totam navim, & alio nomine Porticulus appellatur. Perottus. V. Scheff. de Mil. Nav. in Add. 131. 17.

Pergula, in vineis, Topiarium opus significat. Columel. lib. 11. cap. 2. Si quæ pergulæ vitium generosarum, a putatoribus relictæ sunt, ante Calendas Apriles utique deputari debent. Idem lib 4. cap. 21. Illa enim pergulæ magis quam vineæ figuram obtinet, quæ supra hunc modum materiis diffunditur. [Videtur Pergulæ vox πολύσπερμον esse. Gloss. Lat. Gr. Pergula, Μαιάδιον, Ὑπερῷον, Ὀροφή, Στοὰ ἐμπορίου. Pars autem superior domus fuit, ut hæc synonyma indicant, quo minus mirandum pauperculis attributam fuisse. V. Juvenal. Sat. 3. v. 200. seq. Suet. Vitell. 7.

PERGULĀNUS, a, um. Adj. ut, Pergulana vitis, Quæ pergulis adjungitur, & sustinetur. Columel. lib. 3. cap. 2.

PERGUS, i. m. Lacus Siciliæ apud Ennam urbem, ubi Proserpina a Plutone rapta dicitur. V. Ovid. 5. Met. 386.

PERHAURIO, īre. Apul. 10. Met. p. 246. Elmenh. Calicem uno haustu perhausi. V. etiam Tertul. ad Nation. 1. 15. extr.

PERHĬBEO, ui, [φημί, λέγω] ēre. Dicere & affirmare. Columel. lib. 4. India perhibetur molibus ferarum mirabilis. Ter. Adelph. 3. 4. 58.

Tam maxime vos æquo animo æqua noscere
Oportet, si vos vultis perhiberi probos. h. e. Si vultis dici probi.

Nostri cælum, Graji perhibent æthera. Pac. ap. Cic. 2. de Nat. Deor. 91.

Ut perhibent. Cic. in Arato, 451.

Cum quibus (ut perhibent) ausa est contendere forma.

Claro nomine aliquem perhibere. Cic. 2. de Nat. Deor. 109.

Optimum aliquem. Cic. 2. de Divin. 12. Ex poeta.

Bene qui conjiciet, vatem hunc perhibebo optimum.

Honorem perhibere. Plin. lib. 19. cap. 4. Virgilio quoque confesso, quam sit difficile verborum honorem tam parvis perhibere.

Testimonium perhibere, quod & Ferre dicitur. Varro 2. de R. R. cap. 5. Tu vero, Muti, veni mihi advocatus, dum asses solvo Palilibus, si postea a me repetant, ut testimonium perhibere possis.

Verba perhibere. Plaut. Asin. 1. 3. 36.

Si ecastor nunc habeas quod des, alia verba perhibeas. h. e. Longe aliud diceres.

Perhiberi, passivum. Cic. 2. Tusc. 28. Eademque famæ celebritate Tyndaridæ fratres, qui non modo adjutores in præliis victoriæ Pop. Rom. sed etiam nuntii fuisse perhibentur. Virg. 2. Georg. 238.

Salsa autem tellus, & quæ perhibetur amara.

Perhibere, pro Exhibere & offerre. Quintil. lib 1. cap. 2. Quia Latinus sermo, qui pluribus in usu est, vel nolentibus nobis se perhibet. Alii legunt, Se præbet. Cic. 1. Att. 1. In causa universorum creditorum, hominum præsertim amplissimorum, qui sine eo (subaudi Patrono) quem Cæcilius suo nomine perhiberet, &c. h. e. Exhiberet. Nisi forte & hic legendum sit, Præberet.

Perhibere, Dare. Plaut. Pseud. 1. 2. 49.

Cur ego vestem, aurum, atque ea quibus est vobis usui, perhibeo? Castigati codd. habent Præhibeo, unde verbum contractum est Præbeo.

PERHIBENDUS, a, um. Partic. [φατός] Cic. 5. Fam. 12. Nec minus est Spartiates Agesilaus ille perhibendus, qui neque pictam, neque fictam imaginem suam passus est esse, quam qui in eo genere laborarunt.

PERHIĔMO, āre. Per hiemem manere. Columel. 11. 3. Sulcos vacuos perhiemare patiemur.

PERHĬLUM, Adv. ex Per & Hilum, [πάνυ ὀλίγον] Perpaulum. Lucret. lib. 6. 575.

Hac igitur ratione vacillant omnia tecta,
Summa magis mediis, media imis, ima perhilum. De terræ motu. [Sed rectius divisa scribes Per hilum.

PĔRHŎNESTUS, a, um. Arnob. 2. p. 76. Sint licet perhonesti, fuerint laudabiles.

PĔRHŎNŌRĬFĬCUS, a, um. Adj. [πολυτίμητος] Valde honorificum significat. Cic. 2. Att. 18. Consalutatio forensis perhonorifica: signa præterea benevolentiæ permulta a nobis impertiuntur.

PERHONORIFICE, Adv. [πολυτιμήτως] Cic. 14. Att. 12. Hic perhonorifice & amice Octavius, quem quidem sui Cæsarem salutabant.

PĔRHORREO, ēre. sive potius PERHORRESCO, [μεγάλως φρίττω] ĕre. Cic. 9. Att. 4. Sed genus belli crudelissimi & maximi, quod nondum vident homines quale futurum sit, perhorrui. Eidem lib. 13. 45. Sed quid est tandem quod perhorrescas?

Inter Pertimescere & Perhorrescere. Cic. 6. Verr. 78. Hanc tu tantam religionem si tum in imperio propter cupiditatem atque audaciam non pertimescebas, ne nunc in tanto tuo, liberorumque tuorum periculo perhorrescis?

Clamore perhorruit Ætna. Ovid. 13. Met. 877.

Corpore toto perhorrescere & commoveri animo. Cic. 1. Verr. 41.

Recordatione rei alicujus. Cic. in Pison. 45. Qui vos non oculis fugiat, auribus respuat, animo aspernetur, recordatione denique ipsa Consulatus vestri perhorrescat.

Æquor latum perhorruit. Ovid. 6. Met. 204.

Bosphorum navita perhorrescit. Hor. 2. Carm. 13. 15.

Cumque perhorruerit casus pars maxima nostros. Ovid. 5. Trist. 9. 15.

Dissolutionem naturæ valde perhorrescere. Cic. 5. de Finib. 31.

Lamentationem matrumfamilias, tum fugam virginum ac puerorum perhorrescere. Cic. 4. in Catil. 12.

Memoriam alicujus diei. Cic. 13. Philip. 31.

PĔRHORRIDUS, a, um. Adj. [πολυφρικώδης] Valde horridus Liv. 22. 16. Pœnus contra intra Formiana saxa, ac Linterni arenas, stagnaque perhorrida situ hibernaturus esset.

PĔRHOSPĬTĀLIS, e. Adj. [πολύξενος] Cic. 6. Verr. 3. Hujus domus est vel optima Messanæ, notissima quidem certe, & nostris hominibus apertissima, maximeque perhospitalis.

PĔRHŪMĀNUS, a, um. Adj. [πάνυ φιλάνθρωπος] Cic. 2. Q. frat 5. Multumque is mecum sermonem habuit, & perhumanum de discordiis mulierum nostrarum.

PERHUMANĬTER, Adv. Idem. Cic. 7. Fam. 8. Scripsit ad me Cæsar perhumaniter.

PERI, [περί] Præpositio Græca, quæ modo De, modo Ultra, modo Circum significat: a qua quoniam multa per compositionem fiunt, eam non omittendam censuimus.

PERIACTI, orum. pl. [περίακτοι] Machinæ versatiles ad scænarum mutationes, apud Vitruv. 5. 7. V. Bald. Lex. Vitruv. p. 81.

PERIAMBUS, i. m. [περίαμβος] Pes constans duabus syllabis brevibus, qui & Pyrrhichius dicitur. Quintil. 9. 4.

PĔRIANDER, dri. m [Περίανδρος] Corinthiorum rex, unus e septem sapientibus, Cypselo patri in regno successit: regnavit annos quadraginta. Crudeliter & in magna suspicione agebat, stipatus semper militibus, otiosus in foro & oscitantes usque formidans. Quapropter assidue erat in bellis, navalibus præsertim. Dicitur & Isthmum voluisse perfodere, & uxorem adeo dilexisse, ut etiam cum mortua concubuerit. Scripsit ὑποθήκας, id est humanæ vitæ præcepta. Hæc fere Suidas. Vitam ejus accuratius scripsit Laertius Diogenes, q. V.

PERIAS, adis. [Περιάς] Oppidum in Eubœa ad Cerinthum. Strabo. lib. 10. pr.

Periscelides, [περισκελίδες] Calceamenta muliebria, præcipue famularum, ex Pollucis lib. 7. cap. 6. ex auctoritate Cephisodori in Trophonio.

Periblēma, [περίβλημα] positum Polluci inter Vestimenta communia virorum, lib. 7. cap. 13. ubi Gualtherus Amiculum vertit. Lexicon autem vetus interpretatur Sagulum, & Pallium quod circumjicitur corpori.

Peribœa, æ. f. [Περίβοια] Eurymedontis gigantis filia fuit, ex qua Neptunus Nausithoum suscepit Alcinoi patrem. Auctor Homerus 7. Odyss.

Peribōētos, i. c. [περιβόητος] & n. Periboëton, Græci Celebre, famigeratumque dicunt. Plin. lib. 34. cap. 8. de operibus ex ære, Item Catagusan, & Ebrietatem, & Liberum patrem, nobilemque una Satyrum, quem Græci periboeton cognominant.

Peribŏlus, i. m. [περίβολος] Latine Ambitus, a περιβάλλω, Ambio, Circumdo. Capitur pro Septo & corona murorum; vel domus, quæ fit ne quis delabatur: quæ Lorica, loriculave alio nomine dicitur. Usus est vulg. Interp. Ezech. 42. 7.

Peribōmius, i. m. Archigallus cinædus apud Juven. 2. Sat. 16.

Pericardion, i. n. [περικάρδιον] Membrana est cor circumquaque amplectens, tantum ab eo distans, tantumque spatii vacui omni ex parte relinquens, quantum ad cordis diastolen est necessarium. Vulgus Capsulam cordis appellat. Galen. de Dissect. venar. lib. singul.

Pericarpium, i. n. [περικάρπιον] est Involucrum seminis, quo illud ambitur: & adversus cæli animaliumque injurias defenditur, ut in frugibus spica, in castaneis, echinus.

Est item Pericarpium, Ornamentum brachii, cingens juncturam illam, qua femina manus cubito jungitur, quam Anatomicæ rei periti Græco vocabulo καρπὸν appellant. Ex Polluce lib. 5. cap. 16.

Pericarsum, i. n. [περίκαρσον] Bulbi genus est. Ejus duæ sunt species, cortice rubro alterum: alterum nigro, papaveri similis. Utrumque habet vim excalfaciendi: unde & contra cicutam datur. Plin. lib. 25. cap. 10.

Pericionius, i. m. [Περικιόνιος] Bacchus cognominatus, cujus cum alii meminere, tum ei in primis Orpheus hymnum concinuit, adolens aromata. Lilius Syntag. 8.

Periclēs, is. m. [Περικλῆς] Atheniensis clarus auctoritate & eloquentia, quem Olympium poetæ comici vocant, quod tonare in concionibus ac fulmen ciere videretur. Habuit in administratione Reipub. adversarium Thucydidem Milesium, virum nobilem ac potentem. Suggestum ascensurus, diis vota faciebat, ne verbum se imprudente, aut invito effluerct, quod ad Rempub. minus pertineret. Periclis etiam meminit Cic. in Brut. 55. Et 1. de Off 144. Meminit & Quintil. lib. 11. cap. 2. & lib. 2. cap. 18. Item lib. 12. cap. 8. & 10. Et lib. 3 cap. 1. ubi multa de eo reperias.

Periclea apud .... libri 12. cap. 10 pag. 3. Sic Pythocles & Idomenea apud Senecam. Vide epist. 2. ad Dalech. H. St. Prior auctor, cujus nomen cultri abstulit, est sine dubio Fabius, apud quem d. l. exstat p. 1091. Burm.

Periclitor, V. periculum.

Periclymĕnos, i. m. sive Periclymĕnon, i. n. [περικλύμενος] herba, quæ Latinis Volucrum majus appellatur; vulgo Caprifolium sive Matrisilva, aut mater silvarum. Plin. lib. 27. cap. 12. Periclymenos fruticat & ipsa, ex intervallo duo folia habens, subcandida, mollia.

Periclymĕnus, i. m [Περικλύμενος] Filius Nelei, & frater Nestoris & Chromii, teste Homero lib. 11. Odyssee, qui ab Hercule in bello interemptus fuit. Huic a Neptuno avo concessum omnia fieri: sive in ursum, sive formicam, sive apem se vertere, ut Apollonius, & item Hesiodus poetæ testantur. Ovid. 12. Met. 556.

> Mira Periclymeni mors est: cui posse figuras
> Sumere quas vellet, rursusque reponere sumptas
> Neptunus dederat, Nelei sanguinis auctor. &c.

Nelides Periclymenus. Valer. 1. Argon. 388.

Pericŏpe, es f. [περικοπὴ] Amputatio, vel concisio. Hieronymus ad Pamma. Aut si ro quoque narere contraxeris, illam Apostoli περικοπὴν, in qua de virginitate & de nuptiis disputat, aliter disserere compelleris. Gloss. Gr. Lat. Περικοπὴ, Amputacio. Sed hic videtur idem ac Periocha, conf. Suid. & Thes. Gr. Steph.

Pericranion, i. n. [περικράνιον] Membrana est tenuis & nervosa, sub capitis cute, ex crassa meninge enascens, totumque cranion extrinsecus ambiens, unde & nomen accepit. Galen. in libro, περὶ ἰατρικῆς.

Perīcŭlum, contracte Periclum, i. n. [κίνδυνος, κινδύνευμα] e Perior obsoleto deducitur; & Salutis discrimen significat. V. Becmann. Orig. p. 910. & Voss. Etym. p. 34. Virg. 3. Æn. 367.

> Obscænamque famem, quæ prima pericula, vito.

Ut e Redimere, Redimiculum. H. St.

Periculum, in utramque partem, bonam & malam, dicebatur: unde & Bonum periculum dici reperimus. Apulejus in Apolog. Possem equidem bono periculo, vel his dictis contentus, perorare. Annotavit Turneb. 17. 15. [i. e. Nullo periculo.

Dulce. Hor. 3. Carm. 25. 18.

Periculum in. Ter. Hec. 3. 1. 46.

> Nam si periculum ullum in te est, periisse me una haud dubium est.

Periculo meo, tuo, suo. Plaut. Capt. 2. 2. 99.

> Ne vereare, meo periculo, hujus ego experiar fidem. Cic. 3.

Verr. 15. Nihil est jam quod in hac causa peccare, Judices, quisquam, nisi vestro periculo, possit.

Sine tuo periculo. Cic. 1. Verr. 27.

Suo periculo esse, alicui rem aliquam scribere. Cic. 6. Att. 1.

Suo periculo versari in aliqua re. Cic. 7. Verr. 59.

Sapere alieno periculo. Plaut. in Mercat. 4. 7. 40. suppos. Feliciter is sapit, qui periculo alieno sapit.

Casus periculorum. Catul. ad Furium, 21. 11.

Comites discriminum periculorumque dii. Cic. 2. de Nat. Deor. 166.

Consors pericli. Senec. Agam. 13.

Expers periculi Cic. 4. Fam. 15.

Metuens pericli. Virg. 5. Æn. 716.

Opportuna periculis corpora, opponit Tutis. Cels. lib. 2. cap. 1. Qualia corpora maxime tuta, vel periculis opportuna sint.

Animosa pericula. V. animus.

Aperta. V. aperio.

Capitale. V. Capitalis, in caput.

Dubia. Lucret. lib. 3. 55. Aptissimo epitheto Pericula dubia appellavit, quia incertum est utrum quis ex iis salvus evadere possit, necne. Sic dicimus, In dubiis rebus: sic, Dubia tempora, & Dubii casus, apud Horatium. conf. dubius.

Dura. Hor. 1. Serm. 2. 40.

Garrula. Juven. 12. Sat. 80. de tonstrina,

> — gaudent ubi vertice raso,
> Garrula securi narrare pericula nautæ.

Garrula, ab effectu: h. e. Quæ non sine magna garrulitate referuntur, & nautas garrulos faciunt.

Matura. Claud. 2. in Ruff. 15.

Metuenda. Hor. 2. Epist. 1. 136.

Abesse a periculo. V. absum.

Accedere periculum, & ad periculum. V. accedo.

Accedere cum periculo ad flammam. V. cum.

Adducere in. Cic. 7. Philip. 1. Adducta est, P. C. res in maximum periculum, & extremum pæne discrimen.

Adire. V. adeo, Ire.

Afferre alicui, Nuntiare. Cic. 1. Off 154. Si ei tractanti contemplantique res cognitione dignissimas, subito sit allatum periculum, discrimenque patriæ.

Affici animo improvisis periculis. Cic. pro Muren.

Amoliri. V. amolior.

Arcere aliquem periclis. Virg 8 Æn. 73.

Arcessere in periculum. V. Arcesso, in arceo.

Cadere periculo. V. cado.

Circumstant te pericula. Virg. 4. Æn. 561.

Committere se periculo mortis. V. committo.

Communicare amici pericula. V. communico.

Comparare periculum. V. comparo.

Conflare. V. conflo.

Contremere Hor. 2. Carm. 12. 7.

Creare periculum, pro In discrimen vocare. Cic. pro Flacc. 2. Quibus auctoribus & defensoribus omnium tum salus esset, non civium solum, verum etiam gentium, defensa ac retenta, neminem unquam putavi per eos ipsos periculum hujus fortunis, atque insidias creaturum. De judicio capitali.

Decedit de causa ejus periculum. V. decedo.

Deduci periculo. V. deduco.

Deducere rem in periculum. V. deduco.

Defendere a periculo. V. defendo.

Defuncte magnis pelagi periclis. Virg. 6. Æn. 83.

Denuntiare periculum. Cic. 2. Att. 20.

Discere pericula. Stat. 6. Theb. 22.

Effugit nocturna pericula. Lucan. lib. 1. 518.

Ereptus periculis. Virg. 3. Æn. 711.

Expellere periculum. V. expello.

Exhausta pericula maris & terræ. Virg. 10. Æn. 57.

Extrahere ex periculis. Cic pro Sext. 11.

Facere periculum alicui, pro Adducere in periculum. Tacit. 13. Ann. 33. Tanquam insonti periculum fecissent.

Facere periculum certæ pecuniæ, pro Adire discrimen perdendi. Tacit. 14. Ann. 28.

Facere rem periculi sui. *Prendre à sa charge.* Budæus. Tryphon. in l. Si fundum. D. de fund. dotal. Si fundum, quem &c. mulier ut suum marito dedit in dotem, eumque petere neglexerit vir, quum id facere posset, rem periculi sui fecit.

Facessere periculum alicui, Creare. Tacit. 6. Ann. 74. Mox clarissimo cuique periculum facessit.

Facessere periculum innocenti. Cic. 1. Verr. 45.

Fovere periculum alicujus, Adjuvare, urgere. Plin. 1. Epist. 5. ad Voconium, Rustici Aruleni periculum foverat Regulus. h. e. Accusationem Rustici sub Domitiano de vita periclitantis.

Gliscunt pericula. Tacit. 15. Ann. 10.

Jactatus periclis. Virg. 6. Æn. 693.

Imminere periculum sibi putat. V. immineo.

Importare periculum. V. importo.

Importare cladem pericli. Lucret. lib. 3. 825.

Impendere periculum. Cic. pro Rosc. Amer.

Impetrare periculum. V. impetro.

Includi in periculum legis. V. includo.

Inire pericula præliorum. V. ineo, Ire.

Inferre se in periculum alicui. V. infero.

Inferre se in periculum capitis atque vitæ discrimen pro aliquo. Cic. pro Corn. Balbo, 25.

Injicere alicui periculum mortis. Cic. pro Cæcin. 83. Non ea sola vis est, quæ ad corpus nostrum, vitamque pervenit, sed etiam multo major ea, quæ periculo mortis injecto, formidine animum, &c.

Instat periculum ab aliquo. V. insto.

Intendere periculum alicui. Tacit. 3 Ann. 68. Ob intenta Lepidæ pericula. h. e. Intentata. Cic pro Rosc. Am. 7 Periculum, quod in omnes intenditur.

Intendere periculum judicii. V. intendo.

Intentare periculum. Quintil. lib. 4. cap. 3.

Lassam periclis. Lucan. lib. 9. 893.

Liberare periculo. Cn. Magnus Marcello 8. Att. 12. Tot & tales viros periculo obsidionis liberare cupio.

Liberatus periculo. Quintil. lib. 2. cap. 15.

Manet ingens periculum. V. maneo.

Mittere se in pericula. Virg 9 Æn. 200.

Moliri periculum alicui. Cic. pro Sext. 1.

Negligere periculum fortunarum. Cic. 14. Fam. 4. Nos Brundisii apud M. Lenium Flaccum dies XIII fuimus, virum optimum, qui periculum fortunarum & capitis sui præ mea salute neglexit.

Obire periculum. V. obeo.

Objectare caput periclis. Virg. 2. Æn. 751.

Offerre se periculis pro patria. Cic. 3. in Catil. 28.

Opponere pericula. Quintil. lib 3. cap. 8.

Ostentare periculum capitis. V. ostendo.

Passus plurima pericula pelago terraque. Ovid. 3. Trist. 11. 7.

Positum esse periculum in re aliqua. Cic. Periculum in utriusque iracundia positum est.

Privata periclis natura divûm, Expers. Lucret. lib. 1. 60.

Procreare periculum. V. procreo.

Prohibere a periculo. Cic. pro Lege Manil. 19. A quo periculo prohibete rempub.

Propul-

Digitized by Google

Propulsare. Cic. pro Rosc. Amer. 7. Periculum quod in omnes intenditur, propulsetis.
Refugere periculum. Cic. 10. Fam. 30.
Respondentes minimo periculo quæ consuluntur. Cic. pro Muren. 28.
Spreto noctisque hostisque periculo. Ovid. 13. Met. 243.
Struere periculum. Cic. 6. Fam. 7.
Subire. Hor. Epod. 1. 3.
Subire periculum pro amico. Cic. in Partit. 66.
Subjicere aliquod periculo. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Periculum subterfugere. Cic. 15. Fam. 1.
Subtrahere periculo. Cels. lib. 2. cap. 8. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inversa sunt vel in aquam intercutem, vel intestinorum lævitatem, vix ulla medicina periculo subtrahit.
Esse in periculo. Liv. 28.
Esse periculo publico ab hostium vi. Liv. 23.
Est periculum mihi. Ter. Phorm. 2. 2. 19.
Aliis aliunde est periculum, unde aliquid abradi potest.
Est periculum ne. Cic. 5. Tusc. 118. Haud sane periculum est, ne non mortem aut optandam, aut certe non timendam putet.
Est periculum a, vel ex. Ter. Hec. 5. 1. 9.
Si vera dicis, nihil tibi periculi est a me, mulier. Idem Heaut. 3. 1. 6.
Quum illi nihil periculi ex indicio siet?
Sumere periculum. Tacit. 3. Hist. 69.
Suscipere pericula. Tacit. 1. Ann. 17.
Terrere periculo. Cels. lib. 7. cap. 6. Quæ quamvis & in cervice, & in alis, & in lateribus oriri solent: per se tamen non posui, quum ista omnia mediocres differentias habeant, ac neque periculo terreant, neque diverso genere curentur.
Venire in periculum. Cels. lib. 8. cap. 10. §. 7. Humerus vero quoque in periculum venit, sed facilius conservatur.
Venit in periculum ne & ea quæ relicta, & hæc quæ ab ipsa parta sunt, amittat. Cic. pro Muren. 55.
Vocari in periculum ac discrimen. Cic. pro Lege Manil. 12.
Periculum, Experimentum: quia raro aliquid tentamus sine periculo.
Audere periculum. Tacit. 3. Hist. 76.
Facere periculum, Experiri. Ter. Andr. 3. 3. 35.
Qui scis ergo istuc, nisi periclum feceris?
C. At istud periculum in filia fieri grave est. Idem Heaut. 1. 2. 36.
Scitum est, periculum ex aliis facere, tibi quod ex usu siet.
Facere periculum fidei, diligentiæ, innocentiæ alicujus. Cic. 2 Verr. 34.
Periculum est etiam, Tabella in qua aliquid conscribitur. Unde titulus Codicis: De sententiis ex periculo recitandis. Et Nepos, 8. 2. Unum ab iis petiit, ut in periculo suo conscriberent, &c. In periculo, i. e. In elogio sive titulo sepulcrali. V. Cujac. Observ. 5. 25. Salmas. de Modo usur. cap. 15. p. 66. [Nisi hic Periculum ipsam Damnationem denotat, ut sæpe apud Cic. Exempla supra exstant.
Periculōsus, a, um. Adj. [ἐπικίνδυνος, κινδυνώδης] Cic. 1. Off. 83. Gravioribus autem morbis periculosas curationes & ancipites adhibere coguntur.
Casus periculosus. Cajus in l. Ex maleficio. §. Si judex. D. de act. & obligat. Si quid suspensum habuerit, cujus casu periculosus sit.
Consilium periculosum magis quam tutum sequi, bonis omnibus accidere solet. Cic. 10. Fam. 18.
Consuetudo periculosa. Cic. 3. de Nat. Deor. 62.
Consuetudo periculosa & lubrica assentiendi. Cic. 4. Acad. 68.
Dimicatio. Liv. 1.
Dissimulatio aliquibus periculosa. Cic. 14. Att. 16.
Locus. Cic. 4. Acad. 98.
Offensio. Cic. 1. Fam. 7.
Ratio rei gerendæ periculosa mihi videtur. Cic. 1. Fam. 7.
Vitam periculosam reddere. Cic. 3. Verr.
Vulnera. Cic. 14. Philip. 26.
Turbulenta, temeraria & periculosa ea sunt. Cic. pro Cæcin. 34.
In semetipsum periculosum esse. Cic. 13. Att. 27. Aliter fuissemus & in hos inofficiosi, & in nosmetipsos, si illum offensuri fuimus, pæne periculosi.
Compar. Plin. lib. 3. Epist. 11. ad Julium Genitorem, Equidem quum essent philosophi ab urbe summoti, fui apud illum in suburbano: & quo notabilius, hoc est periculosius esset, fui Prætor.
Superl. Liv. 27. 35. Annus periculosissimus.
Dimicationes periculosissimæ. Hirt. Bell. Alex. cap. 22.
Periculōse, Adv. [ἐπικινδύνως] Cic. 10. Att. 1. Aut vel periculose cum bonis, &c.
Ægrotans periculose quotannis homo. Cic. 8. Att. 2.
Facere periculose. Cic. pro Milon. 9. Facere probus adolescens periculose, quam perpeti turpiter maluit.
Navigator periculose hieme. Cic. 16. Fam. 10.
Ponere periculose aliquid. Ulp. in l. Si vero. §. Prætor ait. D. de iis qui dejecer. vel effud.
Compar. Hist. Bell. Alex. cap. 64. Periculosius navigare.
Superl. Senec. de Ira 3. 30. Quod homines & periculosissime & libentissime faciunt.
Periculor, āri. Cato apud Fest. Periculatus sum. h. e. Periclitatus. Antiquum.
Periclitor, [κινδυνεύω, διακινδυνεύω, παρακινδυνεύω] āri. In periculo versari. ut, Periclitor fama, h. e. Periculum est ne perdam famam: Periclitor siti, Periculum est ne moriar siti. Plin. lib. 17. cap. 24. Arbores gelu periclitantur.
Cancro periclitari. Cels. lib. 5. cap. 26.
Jura omnia periclitari, si similitudines accipiantur. Cic. 2. de Invent. 152.
Auctorem quanti plurimi periclitari oportet. Ulp. in l. Ex empto. §. Idem ait. D. de act. empt.
Verba non periclitentur. Quintil lib. 7. cap. 4.
Periclitari, cum Infinitivo. Quintil. lib. 11. cap. 3. Vox ima vim non habet: summa rumpi periclitatur.
Periclitatur quis fieri inops. Tryphon. in l. Ne ex liberalitate. D. de re judic. i. e. Periculum est eum inopem fieri.
Periclitari, Experiri, periculum facere. Cic. 1. de Orat. 157. Subeundus usus omnium, & periclitandæ vires ingenii.
Periclitari quid, &c. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 36. Neque ullum fere diem intermittebat, quin equestri prælio, interjectis sagittariis, quid in quoque esset animi ac virtutis suorum periclitaretur.
Difficile non est periclitari. Cic. 1. de Orat 184.
Periclitari in. Cic 3. Offic. 72. Periclitemur si placet in iis quidem exemplis, in quibus peccari vulgus hominum fortasse non putat.
Fortunam belli tentare & periclitari. Cic. 7. Verr. 132. Homines enim in præliis, non in conviviis, belli fortunam tentare, periclitari solent.
Omnia periclitari. Cic. pro Quint. 96. Omnia circumspexit Quintius, omnia periclitatus est, C. Aquili.
Pueros periclitari & experiri. Cic. 2. de Divin. 97. Quod ajunt, quadringenta septuaginta millia annorum in periclitandis, experiundisque pueris quicunque essent nati, Babylonios posuisse, fallunt.
Periclitans, antis. Partic. Tacit. 1. Ann. 39. Neque aliud periclitanti subsidium.
Advocatus periclitantium. Petron. cap. 110.
Multitudo periclitantium. Tacit. 3. Ann. 25.
Periclitandus, a, um. Partic [κινδυνευτέος] Cic. 1. in Catil. 11. Non est sæpius in uno homine summa salus periclitanda Reip.
Periclitātus, a, um. Partic. [διακεκινδυνευμένος] Cic. de Amicit. 63. Est igitur prudentis, sustinere, ut cursum, sic impetum benevolentiæ, quo utamur, quasi equis tentatis, sic amicitiis, aliqua parte periclitatis moribus amicorum. Al. Probatis.
Periclitatio, ōnis. f. [διακινδύνευσις] Experimentum, usus. Cic. 2. de Nat. Deor. 161. Quarum utilitates longinqui temporis usu & periclitatione percepimus
Pĕridĕrræon, i. n. [περιδέραιον] Collarium, sive colli ornamentum, apud Pollucem lib. 5. cap. 16. & lib. 7. cap. 22.
Pĕridōneus, a, um. Adj. [πάνυ ἐπιτήδειος] Valde idoneum significat. Sueton. de Clar. Gramm. cap. 11. Peridoneus præceptor. Cæs. 2. Bell. Civil. 24. Quod is locus peridoneus castris habebatur.
Pĕridrŏmis, idis. f. [περιδρομίς] Hypæthra ambulatio ambiens palæstras, apud Vitruv. 5. 11. & 6. 10.
Pĕriēgēsis, eos. f. [περιήγησις] Idem quod Ambitus sive Circuitus, a verbo Græco περιηγέομαι, quod est Circumeo. Hinc Dionysius Afer opus suum geographicum γῆς περιήγησιν inscripsit, & ipse dictus est Periegetes.
Pĕriĕpiphīmōsis, [περιεπιφίμωσις] est quum retracto glandis nervo, præputium deduci propterea nequit. Galen. lib. singular. finitionum medic. Dicitur & Periphimosis, περιφίμωσις, V. Gorr. Defin.
Pĕriergia, æ. f. [περιεργία] Curiositas, supervacua operositas. Fabius lib. 8. cap. 3. p. 700. Burm. ubi de ornato loquitur, Est etiam, quæ Periergia vocatur, supervacua, ut sic dixerim, operositas.
Est Periergia, Quod ab opere nostro, studiosum in alienis rebus, quæque ad nos nihil attinent, impendimus: quale est quod apud Comicum Menedemus Chremeti nimium curioso objectat.
Periergos, [περίεργος] Græce dicitur, qui Latine Curiosus, a nimia & supervacua cura rerum agendarum. Gloss. Gr. Lat. Περίεργος, Curiosus.
Pĕrignārus, a, um. Adj. Sallust. Fragm. cap. 29. Locorum perignari.
Pĕrileucos, i. m. [περίλευκος] Gemma filum habens candidum ab ipso ore ad radicem usque descendens. Plin. lib. ult. cap. 10.
Perileucon, [περίλευκον] Tela ex purpura texta, aut colore alio, in fimbria album colorem intextum habens. Meminit Antiphanes & Pollux lib. 7. cap. 13.
Pĕrilla, æ. f. Filia Ovidii, ut vult Volater. V. Ovid. 3. Trist. 7. 1.
Pĕrillus, i. m. [Πέριλλος] Atheniensis fuit ingeniosus, qui ut placeret Phalaridi tyranno, venit Agrigentum, & ex ære taurum artificiosissimum fabricavit, cui januam in latere posuit: ut quum inclusus aliquis subjectis ignibus torqueretur, mugitum, non hominis vocem, videretur emittere: pro quo invento, quum munus a crudelissimo tyranno, qui novis hominum tormentis delectabatur, postulasset, in eo tauro ipse includi jussus, ac suppositis ignibus exustus fuit. Ovid. 1. de Arte Am. 653.
Et Phalaris tauro violenti membra Perilli
Torruit: infelix imbuit auctor opus.
Perillus, nomen fœneratoris & jurisperiti apud Hor. 2. Serm. 3. 75.
Putidius multo cerebrum est (mihi crede) Perilli
Dictantis, quod tu nunquam rescribere possis.
Perillēus, a, um. Adj. [Περίλλειος] Ovid. in Ibin. 439.
Ære Perilleo veros imitere juvencos.
Pĕrillustris, e. Adj. [περιλαμπής] Admodum illustris. Cic. 5. Att. 4. Ibi moniti biduum perillustres fuimus, honorificisque verbis omnes injurias refellimus superiores.
Perimbĕcillus, a, um. vel Perimbecillis, e. Adj. [παλαιαοθενής] Varro 3. de R. R. cap. 10. Perimbecillum enim id, ut caput molle. Cic. 10. Att. 20. Quod quidem est natum, perimbecillum est.
Pĕrimēde, es. f. [Περιμήδη] Insignis venefica apud Theocrit. idyll. 2. 16.
Perimedæus, a, um. Adj. [Περιμήδειος] Propert. 2. 1. 74.
Non Perimedea gramina cocta manu.
Pĕrimĕle, es. f. [Περιμήλη] Nympha Hippodamantis filia in insulam sui nominis mutata. V. Ovid. 8. Met. 591.
Perimĕtros, vel Perimetrus, i. m. [περίμετρος] Ambitus, circuitus. Vitruv. 5. 6. & Frontin. de Aquæduct.
Pĕrĭmo, ēmi, emptum, [ἀναιρέω] ĕre. Adimere & tollere significat, teste Festo, sive etiam interficere. ex Per & Emo compositum. V. Peremo. Plaut. Men. 5. 2. 100. Virum hunc ego perimam impurissimum. Aliter longe in codd. emendatis legitur.
Penitus primere aliquid. Lucret. lib. 1. 206.
Primere & omnino delere. Cic. 1. Tusc. 117. Si supremus ille dies non extinctionem, sed commutationem affert loci, quid optabilius? sin autem perimit ac delet omnino; quid melius, quam in mediis vitæ laboribus obdormiscere, & ita conniventem somno consopiri sempiterno? De die mortis.
Causam publicam si mea mors peremisset, neminem unquam fore qui auderet suscipere contra improbos cives Reipub. salutem. Cic. pro Sext. 49.
Consilium alicujus perimere. Cic. 3. Off. 33. Ejusmodi, credo, res Panætium persecuturum fuisse, nisi aliquis casus aut occupatio consilium ejus peremisset.
Curas. Plin. lib. 11. cap. 37. Tunc enim perimit curas.
Disceptationem. Ulpian. in l. Et tertium. D. de judiciis.
Donationem. Javolenus in l. Si is servus. D. de donat. inter vir. & uxor. Quicquid eorum inciderit, quod donationem aut perimat, aut confirmet.
Lega-

Digitized by Google

Legatum perimere. Julian. l. qui hominem. D. de adimend. legat.
Ludos perimere atque tollere. Cic. de Arusp. Resp. 23.
Reditum alicui. Cic. pro Planc. 101. Sin autem vitam mihi fors ademisset, aut vis aliqua major reditum peremisset.
Dolo perimere aliquem. Senec. Herc. OEth. 4.

Peremptus, a, um. Partic. [ἀναιρεθείς] Liv. 2. 23. de nexis loquens, Obsita erat squalore vestis, fœdior corporis habitus, pallore ac macie perempti. i. e. Enecti, inquit Budæus.
Perempta & Interempta, pro Interfectis poni solet a poetis. Lucret. 4. 44.
Quum corpus simul atque animi natura perempta. Festus.
Cæde perempti. Virg. 9. Æn. 453.
Fraude peremptus. Valer. 6. Argon. 743. al. Parentum.
Morte indigna. Virg. 6. Æn. 164.
Plagis. Virg. 4. Georg. 302.
Animæ bello. Lucan. lib. 1. 442.
Sensu perempto non potest esse miser. Cic. 1. Tuscul. 89.
Abdidit claram speciem luna, & stellanti nocte perempta est. Cic. 1. de Divin. 18. Ex poeta.

Peremptio, ōnis. f. apud Jurisconsf.

Peremptor, ōris. m. Interfector. Apul. 8. Met. p. 207. Elmenh. Cruentus mariti peremptor. Adde Prudent. præfat. Hamartig. v. 19.

Peremptrix, īcis. f. Tertull. de Anima cap. 42. Mors dissolutrix corporis & peremptrix sensus.

Peremptōrius, a, um. Adj. [ἀναιρετικός] Quod est mortiferum: a Perimendo. ut, Venenum peremptorium, Apulejo lib. 10. p. 243. Elm.
Edictum peremptorium apud Ulpian. D. de judiciis, L. Et tertium, Quibus propositis, tunc peremptorium impetret: quod inde hoc nomen sumpsit, quod perimeret disceptationem: hoc est ultra non pateretur adversarium tergiversari. Paulo ante l. 68. pr. dixerat, Ad peremptorium edictum hoc ordine venitur.
Exceptiones peremptoriæ. Ulp. in l. 2. & Cajus in l. 3. D. de except.

Peremptalis, e. Adj. ut
Peremptalia fulgura, dicuntur Quæ superiora fulgura aut portenta perimunt, id est tollunt. ex Fest. q. V.
Peremptalia fulgura, ut vult Cæcina apud Senec. 2. Nat. Quæst. 49. Quibus tolluntur priorum fulminum minæ.

Perimula, æ. f. Indiæ promontorium, ubi est celeberrimum emporium. Plin. lib. 6. cap. 20.

Perina, æ. f. Mulier Ægyptia, quæ Minervam sedentem prima texuit, unde & Minerva sedens Perine dicta. Eustathius.

Pĕrincertus, a, um. Adj. [πάνυ ἄδηλος] Gell. lib. 18. cap. 4. ex Sallustio, At Cn. Lentulus patriciæ gentis, collega ejus, cui cognomentum Clodiano fuit, perincertum stolidior an vanior, legem de pecunia, quam Sulla emptoribus bonorum remiserat, exigenda promulgavit.

Pĕrincommŏdus, a, um. Adj. [μέγα ἀσύμφορος] Liv. 37. 41. Quæ nihil admodum Romanis, eadem perincommoda regiis erant.

Perincommode, Adv. [μέγα ἀσυμφόρως] Cic. 1. Att. 14. Sed accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti.

Pĕrinconsĕquens, entis. Adj. [μέγα ἀνακόλουθος] Gell. lib. 14. cap. 1. Per autem, inquit, inconsequens, ipsum quidem corpus, & habitum tam profundi aeris sub alio atque alio cæli curvamine non eundem manere. Hic interpositæ sunt duæ dictiones inter Per, & Inconsequens.

Pĕrinde, Adv. [ὁμοίως] significat Ita: & flagitat post se ac si, vel atque: cum negatione vero, etiam quam. Quod si non sequatur nec ac si: nec negatio, accipietur pro Æque. Hæc Valla lib. 2.
Facsis perinde adeo, ut me velle intelligis. Plaut. Amphit. 3. 3. 27. al. Proinde
Perinde ac. Cæs. 3. Bell. Civil. 60. Perinde ac suis satisfacere, & fraudata restituere vellent.
Perinde, ac si. Cic. 13. Att. 47. Quod ego perinde tuebar, ac si usus essem.
Perinde atque. Cic. pro Marcell. 12. Vereor ut hoc, quod dicam, non perinde intelligi auditu possit, atque ego ipse cogitans sentio.
Perinde, prout. Quintil. lib. 9. cap. 4. Perinde asperiores erunt, prout oris hiatu simili aut diverso pronuntiabuntur.
Perinde diu, quam. Plaut. Truc. 2. 3. 3.
Si perinde amentur mulieres diu, quam lavant, &c. al. Proinde.
Non perinde quam. Suet. Domit. cap. 15. Nulla tamen re perinde commotus est, quam responso, casuque Ascletarionis mathematici.
Perinde quasi. Cic. pro Quint. 83. Atque hæc perinde loquor, quasi ipso illo tempore, quum te Prætor jussisset ex edicto possidere. Idem pro Milon. 17. Hoc enim sæpe ab istis dicitur, perinde quasi Appius ille Cæcus viam munierit, &c.
Perinde tanquam si. Gell. lib. 15. cap. 29. Hoc perinde est, tanquam si ego dicam, Est mihi nomen Julium.
Perinde ut. Cic. 3. de Orat. 7. Non possum dicere me hæc, quæ nunc complector, perinde ut dicam, dicenda esse didicisse. Idem 3. Offic. 121. Habes a patre munus, M. fili, mea quidem sententia magnum, sed perinde erit, ut acceperis. conf. supra.
Perinde, Pariter, æque. Plin. 2. Epist. 1. Funus Rufi, clarissimi civis, & perinde felicis.
Vivendi ars tanta, tamque operosa, & perinde fructuosa. Cic. 1. de Fin. 72.
Non perinde, i. e. Non multum, seu valde, aut admodum. Suet. in Galba, cap. 13. Quare adventus ejus non perinde gratus fuit. [Refertur ad antecedentia. Non perinde, i. e. Non æque.
Perinde, Ad hunc modum, vel similiter. Ter. Phorm. 4. 3. 63.
Sexcentas perinde potius scribito jam mihi dicas. Al. Proin.
Perinde, sine relatione Ac vel Atque, in significatione comparationis. Liv. 27. 8. extr. Cultaque ab incultis notaret: ac perinde dominus laudaret castigaretque.

Pĕrindulgens, entis. Adj. [πάνυ συγγνώμων] Cic. 3. Offic. 112. Magnus vir in primis, & qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in filium. Alii mendose legunt, Qui nuper indulgens, &c.

Pĕrinēsion, i. [περινήσιον] atque etiam **Perinesson**, [περινήσσιον] Vestis est fimbriata habens fila dependentia, aut purpuram circumquaque ad oras contextam, insulæ quadam imagine: ideoque hunc habitum, ut ait Pollux, Anaxilas νῆσον, id est insulam vocat, quum scribit, καὶ τὰ γυναικεῖα παρθένια, νῆσοι ἀμφιάνευσαι. Meminit hujus & Aristophanes, ut scribit idem Pollux lib. 7. cap. 13.

Pĕrinfāmis, e. Adj. [πάνυ ἄδοξος] Valde infamem significat. Suet. in Vitell. cap. 2. Curam quoque imperii sustinuit, absente eo, expeditione Britannica, vir innocens & industrius, sed amore libertinæ perinfamis.
Cum genitivo posuit Apul. 3. Met. p. 136. Elmenh. Alioqui publicitus maleficæ disciplinæ perinfames sumus.

Pĕrinfirmus, a, um. Adj. [λίαν ἀσθενής] Cic. 2. de Fin. 53. Sunt enim levia, & perinfirma, quæ dicebantur a te.

Pĕringĕniōsus, a, um. Adj. [πάνυ εὐφυής] Cic. de Clar. Orat. 92. Alios quod melius putent dicere se posse quam scribere, quod peringeniosis hominibus, neque satis doctis plerumque contingit.

Pĕringens, Adj. Copias numero peringentes. Jovianus de Serm. lib. 6. p. 464. H. St. Pontanus se.

Pĕringrātus, a, um. Adj. Senec. Epist. 98. Peringratus est, qui, cum amiserit, pro accepto nihil debet.

Pĕrīnīquus, a, um. Adj. [πάνυ ἄδικος] Cic. pro Lege Manil. 63. Quare videant, ne sit periniquum, & non ferendum.

Pĕrinjūrius, a, um. Adj. Minuc. Felix, cap. 15. Perinjurium est, vires re actionis meæ intergressu gravissimæ disputationis infringere.

Perinsignis, e. Adj. [πάνυ ἐπίσημος] Valde insignis. Cic. 1. de Legib. 51. An corporis gravitates, si erunt perinsignes, habebunt aliquid offensionis, animi deformitas non habebit?

Pĕrintĕger, ĕgra, grum. [πάνυ ὁλόκληρος] Gell. lib. 3. cap. 5. Castitatis perintegræ dicebatur.

Perinthus, i. f. [Πέρινθος] Clara urbs Thraciæ in Propontide, olim Thraciæ metropolis, quæ hodie dicitur Heraclea, ab Heraclio principe Constantinopolitano cognominata: in qua Vespasiani, Domitiani, Antoninique palatia fuerunt, & amphitheatrum ex uno marmore magnum & mirandum: quod inter septem orbis miracula numeratum est.

Perinthius, a, um. Adj. [Περίνθιος] unde, Perinthia fabula Menandri. Ter. in prol. Andr. 9. Menander fecit Andriam & Perinthiam.

Pĕrinvītus, a, um. Adj. Valde invitus. Cic. 7. Fam. Epist. ult. Te vellem ne veritus esses, ne perinvitus legerem tuas litteras, si mihi longiores forte misisses.

Periŏcha, æ. f. [περιοχή] Argumentum, complexio totius rei brevior. Cic. 13. Att. 25. extr. At ego, ne Tironi quidem dictavi, qui totas periochas persequi solet, sed Spintharo syllabatim.

Periŏdus, i. f. [περίοδος] Latine Circuitus sive Clausula dicitur. Cic. de Clar. Orat. 162. Quin etiam comprehensio & ambitus ille verborum (si sic περίοδον appellari placet) erat apud illum contractus & brevis. Quintil. lib. 9. cap. 4. Periodo plurima nomina dat Cicero, Ambitum, Circuitum, Comprehensionem, Continuationem, Circumscriptionem. Genera ejus sunt, alterum simplex, quum sensus unus longiore ambitu circumducitur: alterum quod constat membris & incisis, quæ plures sensus habent. Aderat janitor carceris, & carnifex Prætoris, & reliqua. Habet periodus membra minimum duo. V. Cic. in Orat. 204.
Periodum sic definit Demetrius Phalereus, ut M. Antonius Antimachus Latine vertit; Periodus est ex membris, & incisis bene conversis, subjectam sententiam perficientibus, constitutio. Aquila Romanus hoc modo: Periodus est ea, quæ sententiam certa quadam circumscriptione definit, atque determinat: qualis est hæc, Si quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro & in judiciis impudentia valeret; non minus nunc A. Cæcina cederet impudentiæ, quam tum in vi facienda cessit audaciæ. Sed hic ambitus, seu periodus, constat ex membris, quæ κῶλα Græci vocant: & cæsis, quæ κόμματα appellant. Membrum quidem est pars orationis ex pluribus verbis, absoluta aliquid significans: hoc modo, Etsi vereor, Judices, ne turpe sit, pro fortissimo viro dicere incipientem, timere. Cæsum autem est pars orationis, nondum ex duobus aut ex pluribus verbis quidquam absolute significans; hoc modo, Etsi vereor, Judices, ne turpe sit. Hæc Aquila; qui quod Cæsum vocat, alii Incisum appellant, Græci Comma, κόμμα.
Periodus apud Græcos proprie dicitur Viarum circuitus: unde περιοδεύω verbum, quod Circumeo significat. Sed deinde generaliter ad omnem circuitum transfertur.
Periodum dictam volunt παρὰ τὸ περιφέρειν, quod oratio per eam currat, ut cursores ad metam.
Circuitum orationis Græci περίοδον, nos tum ambitum, tum circuitum, tum comprehensionem, aut continuationem, aut circumscriptionem dicimus. Cic. in Orat. 204.
Periodus dicitur & in carmine Lyrico pars quædam, & in soluta oratione verborum circumscripta sententia. Fest.
Periodon vicisse dicitur, Qui in gymnicis certaminibus Pythia, Isthmia, Nemea, Olympia vicit, a circuitu eorum spectaculorum, inquit Festus. Budæus in notis ad Pandectas ad l. Athletas. de his qui not. infamia. Quatuor in Græcia, certamina sacra fuerunt, quos Agonas appellant; Nemeæa, Pythia, Isthmia, Olympia. Inde Hieronicæ dicuntur, qui in illis sacris certaminibus vicerant, quomodo Olympionicæ, qui in Olympico. Qui vero quatuor hæc obierant & vicerant: Periodovictores dicti sunt, auctore Festo. Gr. Περιοδονῖκαι & Περιοδῖται. V. Ant. Van Dale Diss. 8. de Gymnasiarch. &c. p. 641.
Periodus, sive circuitus, est Tempus in morbis ex intentione & remissione consistens. Galen. lib. sing. Finitionum medic.

Periodĭcus, a, um. Adj. [περιοδικός] Periodicas febres vocant medici, Quæ certis temporibus clauduntur: id est abeunt, &, quodam quasi circuitu facto, rursus redeunt, ut sunt tertianæ & quartanæ. Plin. lib. 20. cap. 3. Semina ejus, si fuerint pari numero adalligata febribus, sanare dicuntur quas Græci periodicas vocant. De cucurbita. conf. Said.

Periosteos, [περιόστεος ὑμήν] pl. f. Periosteæ membranæ, sunt Involucra tenuia, fibrosa, velut indumenta ossium e natura condita. Galen. in Finition. medic. Vulgo per 1 Periostium, i. n. usurpant.

Pĕrĭpătētĭci, [Περιπατητικοί] Philosophi erant Athenis, quorum originem assignat Cic. 1. Acad. 17. Platonis autem auctoritate, qui varius & multiplex & copiosus fuit, una & consentiens duobus vocabulis philosophiæ forma instituta est, Academicorum & Peripateticorum, qui rebus congruentes, nominibus differebant. Nam quum Speusippum sororis filium Plato philosophiæ quasi hæredem reliquisset, duos autem præstantissimos studio atque doctrina Xenocratem Chalcedonium, & Aristotelem Stagiritem: qui erant cum Aristotele, Peripatetici dicti sunt, quia disputabant inambulantes in Lycio: illi autem, qui Platonis instituto, in Academia, quod est alterum gymnasium, cœtus erant & sermones habere soliti, e loci vocabulo nomen habuerunt. Sed utrique Platonis

ubertate

ubertate completi, certam quandam disciplinæ formulam composuerunt, & eam quidem plenam ac refertam. Hactenus Cicero

Peripatetici dicti sunt, a περιπατεῖν, hoc est a deambulando, auctora Cic. alii ἀπὸ τοῦ περιπάτου, i. e. ab Ambulacro, ubi docere assueverat princeps ejus sectæ Aristoteles, dicta putant. V. Diog. Laërt. in Proem. & in vit. Aristot.

Iidem quondam erant Peripatetici qui Academici. Cic. 3. Off. 20. Peripatetici, qui quondam iidem erant qui Academici. & 5. de Fin. 7. Peripatetici & Academici veteres iidem.

Stoici cum Peripateticis re concinere videntur, verbis discrepare. Cic. 1. de Nat. Deor. 16.

Peripateticorum consuetudo dicendi non satis acuta propter ignorationem dialecticæ. Cic. 3. de Fin. 41.

Peripateticis nihil est uberius, nihil eruditius, nihil gravius. Cic. 3. Tusc. 22.

PERIPATETICUS, a, um. Adj. ut, Philosophia Peripatetica. Gell. 1. 3. Disciplina Peripatetica. Idem 1. 8.

PERIPETASMA, ătis. n. [περιπέτασμα] Genus cortinæ, qua parietes & aulæ teguntur, seu tapetia Babylonici floris, varietate conspicua: quæ a Lucretio Babylonica dicuntur: ab aliis Aulæa, & Attalica: a Capitolino Stromata & Peristromata: a Varrone Belluata, hoc est belluis variegata: a Plauto etiam Peristromata. Cic. 6. Verr. 27. Quid illa Attalica, tota Sicilia nominata ab eodem Heio peripetasmata emere oblitus es?

PERIPEZIA, [περιπεζία] & PERIPEZIDES, [περιπεζίδες] Pedum ornamenta, ex Polluce lib. 5. cap. 16. ubi hæc tamen distinguit.

PERIPHALLIA, Phallorum pompe nuncupatur. Diodorus est auctor Osiridis pudenda in sacris & cærimoniis Phallon dici. V. Cæl. Rhodig. lib. 7. cap. 16. & PHALLUS.

PERIPHANES, [Περιφάνης] Comici cujusdam nomen, quod Latina Conspicuum sonat, a verbo Græco περιφαίνω, quod est Clarus & conspicuus sum.

PERIPHAS, antis. m. [Περίφας] Thessalus quidam fuit, pater Lapithæ, a quo Lapithæ nomen acceperunt. Stephanus.

Est item Periphas apud Virg. nomen cujusdam Pyrrhi comitis, quem una cum illo Priami regiam impugnantem inducit, lib. 2. Æn. 478.

PERIPHERIA, [περιφέρεια] est Circuli ambitus. Eucl. 1. Elemen. & Mart. Capell. 3. 6. p. 229.

PERIPHORETUS, [Περιφόρητος] Artemonis cujusdam cognomen fuit, deliciis adeo effeminati, ut nunquam, nisi lectica pensili circumlatus, domus suæ limen transiret, ita dictus ἀπὸ τοῦ περιφέρεσθαι, quasi Circumlatus. Plin. lib. 34. cap. 8.

PERIPHRASIS, eos f. [περίφρασις] Latine Circuitio dicitur. Quintil. lib. 8 cap. 6. Pluribus autem verbis quum id, quod uno, aut paucioribus certe dici potest, explicatur, Periphrasin vocant, circuitum loquendi, qui nonnunquam necessitatem habet, quoties dictu deformia operit: ut Sallustius, Ad requisita naturæ: interim ornatum petit solum, qui est apud poetas frequentissimus, ut 2. Æn. 268.

Tempus erat, quo prima quies mortalibus ægris
Incipit, & dono divûm gratissima serpit. Et apud Oratores non rarus: semper tamen astrictior. Quicquid enim significari brevius potest, & cum ornatu latius ostenditur, Periphrasis est: cui nomen Latine datum est, non sane oratoris aptum virtuti, Circumlocutio. Verum hæc ut, quum decorem habet, Periphrasis: ita quum in vitium incidit, Perissologia dicitur. Obstat enim quicquid non adjuvat. Hactenus Quintil. Virg. 1. Ecl. 22. —teneros depellere fetus. Ubi Servius Periphrasin esse agnorum.

PERIPLEROMA, [περιπλήρωμα] Figura est, quam ex Grammaticis nonnulli Supplementum vocant, quum scilicet particula aliqua ad sensum minime necessaria, carminis causa adjicitur: a Græco verbo περιπληρόω, quod est Expleo. Exemplum præstat esse illud apud Virgilium 6. Æn. 186.

—sic forte precatur. Ubi verbum, Forte, explendi carminis causa adjicitur, teste Servio.

PERIPLUS, [περίπλοος, περίπλους] Latine Circumnavigatio dici potest, quo nomine ex Geographis nonnulli opera sua inscripserunt, oræ alicujus maritimæ lustrationem continentia.

PERIPNEUMONIA, æ. f. [περιπνευμονία] Morbus quum pulmo totus afficitur, & tussis subsequitur: Pulmonis exulceratio. A Celso Peripneumonicus morbus dicitur lib. 4. cap. 7. [Ut in antiquioribus quidem editionibus legitur. Sed Lindenius dedit cap. 10. pr. Quam περιπνευμονίαν Græci vocant.

PERIPNEUMONICUS, a, um. Adj. [περιπνευμονικός] Qui Peripneumoniæ morbum patitur: Pulmonarius. Plin. lib. 22. cap. 24. Idem lib. 20. cap. 17. Tussientibus quoque cum melle datus, & pleuriticis, & peripneumonicis.

PERIPSEMA, quod Græci περίψημα scribunt a περιψάω, quod est circumrado, vel circumlino, abstergo & repurgo, proprie Limatura sive rasura, ramentum, vel purgamentum dicitur. Antiqui olim pestilentia, aliove malo grassante, quum sacros homines, quos in expiationis usum alebant, in victimarum morem redimitos ex loco præcipiti in mare dejiciebant, Neptuno immolantes: inter dejiciendum solennia verba effari solebant, περίψημα ἡμῶν γίνου. Sis pro nobis peripsema: ac si dixissent, Sis pro nobis piaculum: esto lustratio nostra, & servatrix urbis victima, id quod Suidas annotavit. Quod itaque apud Divum Paulum in Epist. 1. ad Corinth. cap. 4. περίψημα legitur, nos Piaculum vertere possumus, ut sit: Nos tanquam piacula mundi facti sumus, & succidaneæ pro populo victimæ. Ac si diceret: Non minus apud gentium vulgus detestabiles sumus, quam illi, qui diris exsecrationibus onerati, atque obruti, pro salute publica abjici olim solebant. Quæ sententia congruit his quæ præcedunt. Peripsema enim etiam ramenta vestigiorum significat, quia ut sordida abjiciuntur. Hæc Budæus

PERIPTERUS, a, um. Adj. [περίπτερος] ut, Ædes periptera, Quæ habet in antico & postico & ad latera columnarum ordines. Vitruv. 3. 1. & 4. 7. Ædes aliæ monopteræ, aliæ peripteræ. V. Bald. Lex. Vitruv.

PERIRATUS, a, um. Adj Valde iratus. Cic. 9. Fam 2

PERISASEUSA, [Περισασεῦσα] Ignobile oppidum circa Ephesum. Plin. lib. 5. cap. 31.

PERISCELIS, ĭdis. f. [περισκελίς] Ornamentum pedis circa crura, teste Porphyrio. Hor. 1. Epist. 17. 56.

Nota refert meretricis acumina, sæpe catellam,
Sæpe periscelidem raptam sibi flentis. Notandum (ait Cælius lib. 4. cap. 11.) Periscelidas dici, quæ vulgo *gremialia* vel *traversias* dictitant. Hieronymus in epistola ad Fabiolam, Quæ Græci, inquit περισκελῆ vocant, nostri feminalia dicunt, vel braccas usque ad genua pertingentes. Sunt & codices in quibus Periscelidas scriptura comperias.

PERISCELIUM, i. n. [περισκέλιον] Idem. Tertull. de Cult. fem. lib. 2. extr. Nescio an crus periscelio lætatum in nervum se patiatur artari. V. Rigalt. & Suid.

PERISCYTHISMUS, [περισκυθισμός] Sectionis chirurgicæ genus est, quum transversis lineis, coronæ modo, frons secatur. Altera frontis parte paulo superius, quam tempora sunt, quædam triangula amputantur, Græcorum litteræ Δ similia. Galen. in Medic. [Sic & Suid. Sed Gorr. ex Paulo 6. 7. & Act. 7. 93. affert περισκυφισμός, q. V.

PERISPHYRION, [περισφύριον] Pedis ornamentum, aut fimbria, ut vertit Laurentius Valla in lib. 4. Herodoti. Pollux quoque lib. 5. cap. 16. id inter pedis ornamenta numerat: ubi Gualtherus vertit Talare.

PERISSEUMA, [περίσσευμα] est Congiarium, quod plebi datur: sicut quod militibus Donativum. Spartianus in Ælio Vero: & Jul. Capitolinus in Pio. Solebat autem ultra stipendium dari liberalitatis causa, ut milites magis addicti Imperatoribus essent. Alciat. in l. Centum perisseumatis. lib. 11. C. de annon. Civilib. V. DONATIVUM. [I.

PERISSOCHOREGIA, [περισσοχορηγία] Muneris publici nomen, Cura annonæ, forte ἀπὸ τοῦ περισσεύειν, καὶ χορηγεῖν, quod abunde suggerere, suppeditareque significat. Alciat. in l. Perissochoragiæ. De frumen. Alexand. lib. 11. C. Budæus Perissochoregiam, Redundantem frumenti largitionem appellat. Pyrrhus in l. ulom. illu tit. Perissochoregiam esse magistratum annonæ auctis, seu augmenti distributorem.

PERISSOLOGIA, æ, f. [περισσολογία] Latine Superflua locutio dicitur. Virg. 1. Æn. 662.

—faciem mutatus & ora Cupido. Ubi Servius, Et ora, perissologia est. Idem 5. Æn. 467.

—dixitque, & prælia voce diremit. Ubi Servius, Vacat QUE, metri causa: & maluit perissologiam facere, quam vel communi syllaba, quia frequens vitiosa est. V. & in PERIPHRASIS. Scribitur & Perittologia.

PERISSOS, [περισσός] Inæqualis & impar dicitur. Plin. lib. 21. cap. 31. Qui parcius spectaverant, moricon cognominavere: qui nequiter occultabant, erythron aut neorida: ut nonnulli perisson. De strychno.

PERISTASIS, is. f. [περίστασις] Circumstantia, status, conditio. Habet Petron. cap. 48. Cic. 4. Att. 8. Sen. Nat. Quæst. 2. 7. & 3. 8. Quintil. lib. 3. 5. & 5. 10.

PERISTEREOS, i. f. [περιστέρεος] vel PERISTEREON, ōnis. m. [περιστερεών] vel PERISTEREUM, i. n. Herba. Plin. lib. 25 cap. 10. Peristereos vocatur caule alto, foliato, cacumine in alios caules se spargens, columbis admodum familiaris: unde & nomen. Ibid cap. 9. Verbenacam a Latinis appellari tradit. Dioscorides 4. 60. Verbenacam rectam vocat. Dicta Peristereon quasi Columbaris, ut quidam vulgo vocant, quod circa hanc perquam libenter versari soleant columbæ.

PERISTERIDES, f. pl. [Περιστερίδες] Insulæ juxta Smyrnam. q. d. Columbarias. Plin. lib. 5. cap. 31.

PERISTEROTROPHIUM, i. n. [περιστεροτροφεῖον] Locus in quo columbæ habitant, Latine Columbarium; quamvis Columbarium proprie sit Loculamentum in peristerotrophio, singulis columbarum paribus præparatum. Nam Peristera, περιστερά, Columba dicitur. Varro 3. de R. R. cap. 7. Duo genera earum in peristerotrophio esse solent. Unum agreste, quod habetur in turribus ac culminibus villæ, &c.

PERISTEREON, ōnis, m. [περιστερεών] Idem. Varr. 3. de R. R. cap. 7. Ex his duabus stirpibus fit miscellum tertium genus fructus causa, atque incedunt in locum unum, quod alii vocant περιστερεῶνα, alii περιστεροτροφεῖον, in quo uno sæpe vel quinque millia sunt inclusæ. περιστερεών, fit ut testudo, magna camera tectus, uno ostio angusto, fenestris punicanis, aut latioribus, reticulatis utrinque, ut locus omnis sit illustris, &c.

PERISTETHIDION, i, n. [περιστηθίδιον] Pectorale, ornamentum muliebre circa pectus. Pollux lib. 5. cap. 16.

PERISTROMA, ătis. n. [περίστρωμα] quasi Circumstratum; idem quod Peripetasma. Plaut. Stich. 2. 2. 54.

Tum Babylonica peristromata, consutaque tapetia
Advexit nimium bonæ rei. Cic. 2. Philip. 67. Conchyliatis Cn. Pompeji peristromatis servorum in cellis lectos stratos videres.

PERISTROPHE, es. f. [περιστροφή] Conversio. Mart. Capell. 5. 186. Cum adversarii propositionem in nostram partem convertimus, peristrophen vocamus.

PERISTYLIUM, [περιστύλιον] vel PERISTYLUM, i. n. [περίστυλον] Locus clausus columnis, circum quaque porticum habens, vel saltem a tribus lateribus. Vitruv. lib. 5. cap. 11. In palæstris peristylia quadrata, sive oblonga, ita sunt facienda, uti duorum stadiorum habeant ambulationis circuitionem. Cic. pro Domo 116. In Palatio pulcherrimo prospectu porticum cum conclavibus pavimentatam trecentum pedum concupierat, amplissimum peristylum, cetera ejusmodi, facile ut omnium domus & laxitate & dignitate superaret.

Peristylium etiam est Locus atrio proximus. Vitruv. lib. 6. cap. 7. Item Aula. Ibid. cap. 9. Budæus.

PERITO, āre. V. PEREO.

PERITONÆUM, i, n. [περιτόναιον] Membrana est tenuissima: sed firmissima, omnibus tum visceribus, tum intestinis, reliquisque partibus inferioris ventris circumtensa: unde & nomen accepit ἀπὸ τοῦ περιτείνεσθαι, quod est, circumquoque extendi. Cels. 4. 1. & 7. 4.

PERITRACHELIUM, [περιτραχήλιον] Ornamentum colli ex Polluce lib. 5. cap. 16. τράχηλος enim collum est, tanquam dicas Collarium. V. supra ISTHMIUM.

PERITRETUM, i. n. [περίτρητον] Ballistæ foramen vocat Vitruv. 1. 2. q. d. Perforatum. conf. 10. 7. & Bald. Lex.

PERITUS, a, um. Adj. [δυνάμενος, ἐπιστήμων, ἔμπειρος] Doctus, a Perica antiquo verbo, quod ex Gr. πειράω fluxit, & Conari, Discere significabat. Non. 5. 26. Doctum & peritum quum simile videantur, a Tullio discretum est, ut sit peritum plus quam quod doctum. Cic. 3. Off. 15. Itaque quum sint docti a peritis, facile debitum sententia. [Nugæ.

Obsequi peritus. Tacit. in Vita Agric 81.

Vati parere perito. Ovid. 1. de Arte Am. 29.

Sapiens homo multarum rerum peritus. Cic. pro Font. 15.

Belli ac rei militaris peritus. Cic. in Pison. 54.

Honestorum ac turpium peritus. Quintil. lib. 2. cap. 20.

Peritus operum, auguriorum, juris. Plin. lib. 1. Epist. 22. Quam peritus ille & privati juris, & publici. Auctor de Viris illust. cap. 6. Tanaquil conjux, auguriorum perita, regnum ei portendi intellexit. Cic. de Clar. Orat 81. Fabius Pictor, & juris, & litterarum, & antiquitatis bene peritus.
Juris legumque peritus. Hor. 1. Serm. 1. 9.
Belligerandi homo peritissimus. Cic. pro Font. 33.
Definiendi homo peritus. Cic. 3. Off. 60.
Dicendi peritus. V. Orator, in ORA.
Docendi. Quintil. lib. 1. cap. 3.
Cantare peritus. Virg. 10. Ecl. 32.
Litterate peritus. Cic. in Brut. 205. de L. Ælio. Antiquitatisque nostræ, & in inventis rebus & in actis, scriptorumque veterum litterate peritus.
Usu peritus. Cic. 1. Off. 147. Nec vero alienum est ad ea eligenda, quæ dubitationem afferunt, adhibere doctos homines, vel etiam usu peritos. Cæs. 3. Bell. Civil. 92. Usu periti, ac superioribus pugnis exercitati, sua sponte cursum repressserunt.
Peritus apud Hirtium de Bell. Afric. 31. jungitur cum ablativo rei. Mirabili, inquit, peritus scientia bellandi. Et Cic. pro Cluent. 107. Quis P. Octavio Balbo ingenio prudentior, jure peritior. Ita, Arte fabrica peritos servus. Paul. in l. Si mancipia in fine. D. de fund. instr. legat. & Suet. in Claud. 42. pr. Cum utroque, inquit, sermone nostro sis peritus. Sed in MSS. legitur Paratus.
Cum præpos. Varr. R. R. 1. 2. De agricultura Romanus peritissimus.
Peritus ad. Cic. pro Font. 33. Profecto, Judices, virum ad labores belli impigrum, ad pericula fortem, ad usum ac disciplinam peritum, ad consilia prudentem.
Fecere me dolor & lacrimæ peritum. Propert. lib. 1. 9. 7. ubi opp. Rudis.
Peritum initium, Peritus sermo. Quintil. lib. 9. cap. 4. Poema nemo dubitaverit perito quodam initio fusum. Alia exemplaria habent Imperito. Idem lib. 8. cap. 6. Vario Marte pugnatum est: peritus est sermo. Alia exemplaria habent Eruditus.
Peritissimus homo & juris & officii. Cic. 4. Verr. 30.
A patronis peritissimis causa hæc defensa est. Cic. pro Corn. Balb. 1.

PERITE, Adv. [ἐμπείρως] Cic. 2. de Legib. 29. Quod institutum perite a Numa, posteriorum Pontificum negligentia dissolutum est.
Perite & callide facere. Cic. 3. Verr. 6. Homo adolescens quum istius in inquirendo multa furta ac flagitia cognosceret, fecit perite & callide, volumen ejus rerum gestarum maximum isti ostendit.
Scienter & perite dicere. Cic. 2. de Orat. 5.
Concinne & Non perite, contraria. Cic. 2. de Orat. 81. Hæc quidem sunt concinne distributa, sed non perite.
Compar. Sen. Epist. 90. Multa facit aut peritius aut exercitatius. Cic. pro Corn. Balb. 2. Nihil enim unquam audivi, quod mihi de jure subtilius dici videretur, nihil de memorie, de more, de exemplis ecutius, nihil peritius de fœderibus, &c.
Superl. Peritissime & callidissime istius literas venditabat. Cic. 4. Verr. 135.

PERITIA, æ. f. [ἐμπειρία] Plin. lib. 14. cap. 1. Aliæ, peritis domini amplo discursu atriis mediis complentes.
Gratiæ ac voluptatis peritia. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Legum. Tacit. 12. Ann. 12. 1.
Locorum. Sallust. Jugurth. 46.
Morum. Tacit. 1. Ann. 69. 6.

PERJUCUNDUS, a, um Adj. [πολὺ ἡδύς] Cic. 2. Fam. 7. Cui quidem litteræ tuæ, quas proxime miseras, quod facile intellexerim, perjucundæ fuerunt. Adde 1. de Orat. 205. & 2. 26.

PERJUCUNDE, Adv. [πολὺ ἡδέως] Cic. 13. Att. 50. pr. O hospitem mihi tam gravem! ἀμεταμέλητος. fuit enim perjucunde. Subaudi, Mecum.

PERJURUS, a, um. Adj. [ἐπίορκος, ψευδόρκος] Qui jusjurandum violat, vel qui jurando jus pervertit. Virg. 2. Æn. 195.
Talibus insidiis, perjurique arte Sinonis. Plaut. Pseud. 1. 1. 129.
Atque ipse egreditur, penitus perjurum caput. Cic. pro Rosc. Com. 46. At quid inter perjurum & mendacem?
Corpus perjurum. Propert. 2. 5. 21.
Crimina. Stat. 10. Theb. 582.
Diadema perjurum nocentis regni. Stat. 9. Theb. 55.
Domus. Hor. 3. Carm. 3. 26.
Ense perjuro superbus Annibal. Stat. 4. Silv. 6. 77.
Fides perjura patris. Hor. 3. Carm. 24. 59.
Gens. Sil. lib. 16. 149.
Meretrix. Hor. 1. Carm. 35. 26.
Mœnia. Ovid. 11. Met. 215.
Os. Ovid. 2. Amor. 10. 34.
Pectora. Ovid. 8. Met. 705.
Vir. Ovid. 10. Epist. 76.
Compar. Plaut. Mil. 1. 1. 21.
Perjuriorem hoc hominem si quis viderit.
Superl. Perjurissime hominum. Plaut. Pseud. 1. 3. 126. Cic. pro Rosc. Com. 20. Nam Ballionem, illum improbissimum & perjurissimum lenonem quum agit, agit Chæream.

PERJURIUM, i. n. [ἐπιορκία] Falsum juramentum. Cic. 3. Off. 108. Regulus vero non debuit conditiones, pactionesque bellicas & hostiles perturbare perjurio.
Pœna divina perjurii, exitium: humana, dedecus. Cic. 2. de Legib. 22. ex lege duodecim tabularum.
Sceleratorum hominum perjuria. Cic. pro Font.
Linguæ falsæ perjuria. Ovid. 7. Epist. 67.
Devotum. Catul. Argon. 62. 135.
Illustre & insigne. Cic. de Arusp. Resp. 36.
Lascivum. Claud. de Nupt. Honor. 83.
Manifestum perjurium judicum. Cic. de Arusp. Resp. 36.
Confirmare perjurium. Cic. 6. Verr. 19.
Lædere aliquem perjurio. Cic. pro Cæcin. 23.
Nectere perjuria blanditiis. Claud. 1. in Ruff. 222.
Quæritur latebra perjurio. Cic. 3. Off. 106.
Revocare perjuria. Propert. 1. 15. 25.
Vendere perjuria. Juven. 14. Sat. 218.
Quod ex animi tui sententia juraveris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere, perjurium est: non enim falsum jurare, pejerare est. Cic. 3. Off. 108. Al. Perjurere.

PERJURIOSUS, a, um. Adj. [ἐπιορκοτικός] Idem quod Perjurus. Plaut. Truc. 1. 2. 52. Procaciores estis vos, sed illi perjuriosi.

PERJURO, [ἐπιορκέω] are. Idem quod Pejerare. Plaut. Bacch. 4. 9. 107.
Ne perjurem cura. Hor. 2. Serm. 3. 127.
— quare,
Si quidvis satis est, perjuras, surripis, aufers
Undique? Plaut. Asin. 2. 2. 56.
Pernegabo, atque obdurabo, perjurabo denique.
Homo perjuravit. Plaut. Merc. 3. 1. 42. Usitatius tamen est Pejerandi verbum. q. V.

PERJURATUS, a, um. Partic. Ovid. 3. Amor. 11. 22.
Et perjurator in mea damna deos.

PERJURATIUNCULA, æ. f. [ἐπιορκίδιον] dimin. a Perjuratio. Plaut. Stich. 1. 3. 76.
Ac perjuratiunculas parasiticas.

PERIXYOMENOS, [περιξυόμενος] i. e. Distringens se. Strigili sc. in balneo. Ita Antigoni nobile opus ex ære sculptum appellat Plin. 34. 8.

PERIZOMA, atis. n. [περίζωμα] Id omne quo circumcingimur, Pudendorum operimentum, velamen, quod a Varrone etiam dicitur Suffibulum, a Cicerone Subligaculum. Usus est hac voce interpres Geneseos, 3. 7. Fecerunt (inquit) sibi perizomata. *Braies.*

PERIZONIUM, i. n. [περιζώνιον] Palliolum præcinctum quo virgines nudæ infra papillas præcinguntur. Hoc & Præcinctorium, & Castula dicitur. Perottus. V. Non. 16. 5.

PERLABOR, lapsus sum, [περιολισθαίνω] abi. Idem quod Labi: nisi celeritatem aliquam addat præpositio. Cic. 9 Att. 12. Assentio tibi, ut in Formiano potissimum commorer, & jam de Supero mari perlabor. Sil. lib. 3. 410.
Non aliter, quoties perlabitur æquore curru &c.
Frenatis Neptunus equis.
Volucris perlabitur auras. Tibul. lib. 4. 1. 127.
Campum perlabi dicitur equus currens. Sil. lib. 16. 392.
Rotis levibus summas perlabitur undas. Virg. 1. Æn. 151.
Perlabitur per nostras acies aer. Lucret. lib. 4. 248.
Ad imos animi perlapsa recessus. Stat. 4. Silv. 6. 4.
Perlabi supra orbem solis. Lucret. lib. 5. 765.

PERLÆTUS, a, um. Adj. [πολὺ εὔφρων] Vehementer lætum significat. Liv. 10. 21. Supplicatioque perlæta fuit.

PERLATUS, a, um. Adj. [πολυπλατής] Valde latum significat.

PERLATE, Adv. [πολυπλατῶς] Cic. 2. de Orat. 17. Idque in sermonis nostri consuetudine perlate patet.

PERLECEBRA, PERLECTO, V. PERLICIO.

PERLEGO, egi, ectum, [πάλιν ἀναγινώσκω, διεξέρχομαι, ἐκλέγω] ere. A principio ad finem usque legere. Quintil. Quod videre non est satis, sed perlegendum erit. Cic. 1. de Divin. 8. Perlegi, ille inquit, tuum paulo ante tertium de natura deorum.
Scripta perlegi. Ovid. 4. de Pont. 13. 33.
Perlegere oculis, pro Diligenter intueri, vel contemplari. Virg. 6. Æn. 34.
Vultu duro perlegere aliquid. Ovid. 16. Epist. 11.
Perlegere animis, oculisque sequacibus auras. Stat. 3. Theb. 500.

PERLECTUS, a, um. Partic. Cæs. 5. Bell. Gall. 46. Perlectam epistolam recitat. Idem 1. Bell. Civil. 19. Litteris perlectis.

PERLEPIDUS, a, um. Adj. [πάνυ χαρίεις] Valde lepidus. Plaut. Pseud. 2. 4. 53.
Euge! perlepide Charine, me meo ludo jam beas. Gronov. legit, Euge pæ! lepide.

PERLEPIDE, Adv. Plaut. Cas. 5. 2. 47. Perlepide narrat.

PERLEVIS, e. Adj. [πάνυ κοῦφος] Cic. 2. de Lege Agrar. 80. An ignoratis, cetera illa magnifica Populi Romani vectigalia perlevi sæpe momento fortunæ, inclinatione temporis, pendere? Liv. 24. 34. Perleve momentum.

PERLEVITER, Adv. [πάνυ κούφως] Cic. 2. Q. frat. 5. Quod perleviter commotus fuerat.

PERLIBENS, PERLIBENTER, V. PERLUBET.

PERLIBERALIS, e. Adj. [πάνυ ἐλευθέριος] Admodum liberalis. Ter. Hec. 5. 4. 23. Perliberalis visa est.

PERLIBERALITER, Adv. [πάνυ ἐλευθερίως] Cic. 10. Att. 4. Hoc loco multa perliberaliter. Adde 15. 15.

PERLIBET, V. PERLUBET.

PERLIBRO, [ἀκριβῶς σταθμάομαι] are. Diligenter ac perfecte mensurare, & ad libram æquare, sive æquale facere. Columel. lib. 3. cap 13. Nam stella, quam diximus Græcæ literæ faciem obtinere, pariter imæ fossæ solum metitur, atque perlibrat. Idem lib. 2. cap. 2. pr. Campum non æquissima situm planitie, nec perlibrata, sed exigue prona.
Item Jaculari, quasi libratum projicere. Sil. 2. 189.
— sævamque bipennem
Perlibrans mediæ fronti. Adde 5. 381.

PERLIBRATUS, a, um. Partic. ut, Planities perlibrata. Columel. 2. 2. Opus permensum & perlibratum. Idem 3. 13.

PERLIBRATIO, onis. f. Vitruv. 8. 6. Perductionis prima ratio est perlibratio.

PERLICIO, exi, ectum, [ἐφέλκω] ere. quod frequentius Pellicio dicitur euphoniæ causa: Idem quod Allicere. Liv. 4. 48. Ut quos quisque posset ex collegio Tribunorum ad intercessionem perlicerent. V. PELLICIO.
Perlicere in amicitiam. Liv. 25.
Necem & arma perliceret. Tacit. 13. Ann. 48. Sed emendatius legitur Proliceret.

PERLECEBRA, æ. f. [μεγάλη αἱμυλία] ut, Illecebra. Plaut. Asin. 1. 2. 7.
— capitis te perdam ego & filiam,
Perlecebræ, pernicies, adolescentum exitium. conf. Bacch. 5. 2. 47. Non. 2. 652. & Taubm. in Plaut. p. 105.

PERLECTO, [ὑπαγόμαι] are. ejusd. frequent. Cic. pro Flacc. 18. Egentes & leves, spe legationis, & viatico publico, privata etiam benignitate perlectat. Sunt tamen qui hic legant Prolectat: & ita habent mei codices.

PERLIGO, [σφόδρα δέω] are. Constringere. Plaut. Bacch. 1. 2. 28. O perligatum pectus! Alii Codd. Præligatum.

PERLINIO, ivi, itum, [ἐγχρίω] ire. Valde & perfecte ac omnino linire. Columel. lib. 9. cap. 12. Protinus custos novum loculamentum, in hoc præparatum, perliniat intus prædictis herbis.

PERLINO, ini, ivi, vel evi, itum, [καταχρίω] ere. Multum linere, vel

vel perfecte & undique. Columel. lib. 7. cap. 5. Mox ulcera lavantur aceto, & tunc pice liquida cum adipe suilla perlinuntur.

PERLITUS, a, um. Partic. Plaut. Cas. 2. 3. 23.

Senecta ætate unguentis perlitus ignave incedis? Ubi alii, Unguentatus per vias. Sed occurrit apud Cic. pro Rosc. Amer. 130. Perlitus sanguinis crudelitate.

PERLĬTO, [[illegible]] āre. Perfecte litare, sacrificio facto deos placare, votumque impetrare. Valerius Antias apud Gellium lib. 2. cap. 7. Si hæ res divinæ factæ, riteque perlitatæ essent, aruspices dixerunt omnia ea sententia processurum esse. Liv. 36. 1. Ea omnia sacrificia læta fuerunt, primisque hostiis perlitatum est. Et idem, 41. 13. Ceteris diis perlitatum ferunt, Saluti Petilium perlitasse negant. Adde 9. 14. & Flor. 4. 2. 94.

PERLITTERATUS, a, um. Adj. In primis litteratus. Cic. pro Q. Gallio, fragm. Homo perlitteratus.

PERLONGUS, a, um. Adj. [[illegible]] Cic. 5. Att. 20. Perlonga, & non satis tuta via. Idem de Lege Agrar. 3. Perlongo intervallo. Perlongum est. Plaut. Trinum. 3. 3. 16.

Nunc, si opperiri vis adventum Charmidis,
Perlongum est. Quasi dicat, Diu tibi exspectandum est, aut longius distat. V. Longum est, in LONGUS.

PERLONGUM, Adv. i. e. Diu. Auson. 4. Epigr. 1. 7.

Tu quinque venturos perlongum consere Janos.

PERLONGE, Adv. [πάνυ μακρὰν] Ter. Eun. 3. 5. 61.

Paratum est. A. frugi es, ubi? domi n'? C. immo apud libertum Discum. A.
Perlonge est. C. sed tanto ocius properemus. i. e. Longius distat.

PERLONGINQUUS, a, um. Adj. [[illegible]] Plaut. Bacch. 3. 2. 77.

— non tibi venit in mentem amabo: si, dum vivas,
Tibi benefacias, jam pol id quidem esse haud perlonginquum?

PERLŬBET, vel PERLIBET, uit, itum est, [[illegible]] Plaut. Capt. 4. 3. 53.

Perlubet hunc hominem colloqui. h. e. Vehementer cupio hunc alloqui.

PERLUBENS, vel PERLIBENS, entis. [[illegible]] Partic. Cic. 2. Q. frat. 8. Sed hoc incommodum consolantur quotidie damnationes inimicorum, in quibus, me perlubente, Servius allisus est, ceteri conciduntur.

PERLŬBENTER, vel PERLIBENTER, Adv. [πάνυ ἡδέως] Cic. 8. Att. 14. Sed ut supra dixi, tecum perlibenter loquor. Adde 7. Fam. 14. & de Univers. 2.

PERLŪCEO, xi, [[illegible], [illegible]] ēre. Vehementer lucere, vel translucere, & lucem per medium sui transmittere. Frequentius tamen dicitur Pellucere, euphoniæ causa. q. V. Plin. lib. 10 cap. 54. Si contra lumen cacumine ovorum apprehenso una manu purus & ejusmodi perluceat color, sterilia existimantur esse.

Litora nativis perlucent picta lapillis. Propert. 1. 2. 13.

Perlucet ex. Cic. 2. Off. 32. Etenim illud ipsum, quod honestum decorumque dicimus, quia per se nobis placet, animosque omnium natura & specie sua commovet, maximeque quasi perlucet ex iis, quas commemoravi virtutibus. Al. Pellucet.

PERLŪCENS, entis. Partic. [διαφανής] ut,

Amictu perlucenti circumdata Salmacis nympha. Ovid. 4. Met. 313.
Fibras perlucentes numerare in pectore. Ovid. 6. Met. 391.
Perlucens oratio, V. in PELLUCEO.

PERLŪCĬDUS, a, um. Adj. [διαφανής] Per cujus medium oculos dimittimus atque videmus, ut aqua, laterna, vitrum. Columel. lib. 11. cap. 2. Quidam quum vidissent partem aliquam uvarum virescere, crediderunt tempestivam esse vindemiam. Quidam quum coloratas & perlucidas uvas animadvertissent.

Amnis magis perlucidus vitro. Ovid. 15. Epist. 157.
Bulla perlucida. Ovid. 10. Met. 733.
Deos perlucidos & perflabiles inducit Epicurus. Cic. 2. de Divin. 40.
Fons sonat a dextra tenui perlucidus unda. Ovid. 3. Met. 161.
Gemmæ sunt perlucidæ materiæ. Ulpian. in l. Cum aurum. §. Perveniamus. D. de aur. & arg. legat.
Membranæ oculorum perlucidæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 142.
Stella illustris & perlucida, Valde lucida. Cic. 1. de Divin. 130. Sic Martial. lib. 12. 34.

Crine nitens, niger unguento, perlucidus ostro. i. e. Fulgentissimus.

Compar. ut, Fides perlucidior vitro. Hor. 1. Carm. 18. 16. i. e. Fides non continens clausa consilia sibi commissa, sed ea omnibus aperiens & indicans. Aptissima vitri similitudine usus est. Lambinus.

PERLUCIDŬLUS, a, um. Adj. dimin. [ὑποδιαφανής] Catull. in Rufum, 67. 4.

Non si illam raræ labefactes munere vestis,
Aut perluciduli deliciis lapidis.

PERLUCIDĬTAS, ātis. f. Vitruv. 2. 8. Parietes tectoriis operibus expoliti, ut vitri perluciditatem videantur habere. Al. Pelluciditatem.

PERLUCTUŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Valde luctuosum significat. Cic. 3. Q. frat. 8. Serrani domestici filii funus perluctuosum.

PERLŪDO, si, sum, [παίζω] ēre. ex Per & Ludo; idem quod simplex Ludo. Propert. 4. 4. 19.

Vidit arenosis Tatium perludere campis,
Pictaque per flavas arma levare jubas. Proludere alii. Sed Manil. 5. 81. Totum perludere Circum.

PERLŪSŌRIUS, a, um. Adj. Perlusorium judicium. i. e. Collusorium, Collusionis causa institutum, quum aliud agitur, aliud simulatur. Ulpian. l. 14. de appel. in P. Si perlusorio judicio actum sit adversus testamentum, &c. Perludere, est Perfecte illudere. Budæus non Perlusorium, sed Prolusorium legit, quod æque certe convenit: quum qui perludit, & proludat: non enim vult se intelligi illudere, cui illudit.

PERLUO, ui, ūtum, [καταλούω] ĕre. Diligenter lavare, & mundum facere. Columel. lib. 6. cap. 8. Tum vino perluitur os. Plin. lib. 8. cap. 27. Rostri aduncitate per eam partem se perluens, qua reddi ciborum onera maxime salubre est.

Artus perluit fonte. Ovid. 4. Met. 310.
Manus perluere fontana unda. Ovid. 5. Fast. 433.
Lympha perlui. Ovid. 3. Met. 173.
Unda gelida perluor. Hor. 1. Epist. 15. 4.

PERLŪTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Columel. lib. 9. cap. 16. Expressæ favorum reliquiæ, postquam diligenter aqua dulci perlutæ sunt, in vas æneum conjiciuntur.

PERLUSTRO, [[illegible], [illegible]] āre. Ubique lustrare, sive diligenter & attente. Liv. 7. 34. extr. Hæc omnia sagulo gregali amictus, Centurionibus item manipularium habitu militum ductis, ne ducem circumire hostes notarent, perlustravit.

Perlustrare oculis. Liv. 25. 9. Ut discurrerent circa vias, perlustrarentque omnia oculis, ne quis, &c. Sil. lib. 7. 337.

Perlustrans campos oculis.

Perlustrare animo. Cic. in Partit. 38. Hujus igitur materiæ, ad argumentum subjectæ, perlustrandæ animo partes erunt omnes: & ad id quod agetur, ex singulis conjectura capienda.

Dicta alicujus perlustrare. Stat. 4. Silv. 3. 143.

PERMĂCER, acra, crum. Adj. [[illegible]] Plin. lib. 28. cap. 6. Omnis creta coquit, nisi permacra. Adde Cels. 2. 21.

PERMĂCĔRO, āre. Vitruv. 7. 2. Calculi in opere cum permacerantur, dissolvunt & dissipant tectorii politiones.

PERMĂDEO, sive PERMĂDESCO, [[illegible]] ēre. Valde madescere. Columel. lib. 2. cap. 10. Quod si permaduit, inutile est udum movere. Ibid. cap. 4. Nisi si magnis (ut fit nonnunquam) ac subitaneis imbribus, quasi hibernis pluviis terra permaduerit.

Translate Sen. de Provid. cap. 4. Fugite enervatam felicitatem, qua animi permadescunt.

PERMADĔFĂCIO, ĕre. Plaut. Most. 1. 2. 63. da Amore,

Is usque in pectus permanavit, permadefecit
Cor meum. Unde erudite Lips. emendat Flor. 3. 18. 12. Nam Cæsar, exercito amisso, quum in urbem cruentus reserretur, miserabili funere mediam etiam urbem perviam fecit. Permadefecit, inquit, ille.

PERMAGNUS, a, um. Adj. [[illegible]] Cic. 1. de Fin. 55. Fieri tamen permagna accessio potest, si, &c. Ibid. lib. 2. 28. Deinde ubi erubuit (vis enim est permagna naturæ) confugit illuc, ut neget, &c.

Permagna res tua agitur. Cic. pro Rosc. Amer. 103. Vide ne tibi desis, tua quoque res permagna agitur.

Permagnum existimare Cic. 1. Tusc. 111. Iisque, qui hæc Diagoræ dixit, permagnum existimans tres Olympionicas una ex domo prodire.

Negotia permagna. Hor. 1. Serm. 7. 4.

Permagni interest. Cic. in Partit. 84. Quod enim permagni interest, pro necessario sæpe habetur.

Permagni refert. Ter. Heaut. 3. 1. 58.

Permagno æstimare vel vendere. Cic. 5. Verr. 27. At permagno decumas ejus agri vendidisti. Ibid. 6. 10. Quid? tu ista permagno æstimas?

PERMAGNĬFĬCUS, a, um. Adj. Vulg. Interp. Esth. 2. 18. Permagnificum convivium.

PERMĂNEO, mansi, mansum, [[illegible], [illegible], [illegible]] ēre. Usque ad finem manere. Cic. 2. de Fin. 55. Nam quum semel est suscepta beata vita, tam permanet, quam ipsa effectrix beatæ vitæ sapientia.

Innuba permaneo. Ovid. 14. Met. 142.
Mos ille Athenis jam a Cecrope permansit. Cic. 2. de Legib. 63.
Status hic permansit in multos annos. Ovid. 5. Fast. 33.
Tumor ille permansit. Ovid. 15. Met. 305.
Stabilem permanere. Cic. de Amicit. 76. Aliter amicitiæ stabiles permanere non possunt.
Permanere, Perseverare, continuare, per translationem. Ter. Hec. 3. 1. 25.

Unde ira inter eas intercessit, quæ tam permansit diu.

In amicitia. Cæs. 8. Bell. Gall. 26.
In armis. Cæs. 8. Bell. Gall. 45.
In incœpto. Cic. 5. Fam. 15.
In eadem mente. Cic. in Catil.
In officio. Cæs. 5. Bell. Gall. 4.
In proposito susceptoque consilio. Cic. 2. Off. 112.
In sententia. Cic. 5. de Finib. 94.
In omnibus meis sententiis de Repub. pristinis permanebam. Cic. 1. Fam. 9.
In tristitia. Cæs. 1. Bell. Gall. 32.
In mea erga te voluntate etiam desertus ab officiis tuis permanerem. Cic. 5. Fam. 2.
Firmum & stabile illud permansurum est. Cic. 2. de Finib. 86.
Permanere, cum Genitivo. Senec. Epist. 77. Si una indepravata virtus est, & sola permanet tenoris sui, unum bonum est virtus.

PERMANSIO, ōnis. f. [διαμονή] Cic. 1. Fam. 9. Nunquam enim præstantibus in Repub. gubernanda viris laudata est in una sententia perpetua permansio. Adde 2. de Invent. 164. & 11. Att. 18.

PERMĀNO, [[illegible], [illegible]] āre. Penitus manare. Et varie construitur. Cic. 2. de Nat. Deor. 137. Ex intestinis autem & alvo secretus a reliquo cibo succus is, quo alimur, permanat ad jecur, per vias quasdam a medio intestino usque ad portas jecoris.

Ad animum permanat macula, ex sanguine paterno aut materno concepta. Cic. pro Rosc. Amer. 66.
Ad mentes eorum, apud quos agitur movendas, permanare ut possint principia & ceteræ partes orationis, habere hanc vim magnopere debent. Cic. 2. de Orat. 311.
Permanare per. Lucret. lib. 3. 699.

Permanare animam nobis per membra solere.

Calor permanat argentum. Lucret. lib. 1. 495.
Frigus permanat ad ossa. Lucret. lib. 1. 356.
Humor aquarum permanat in saxis. Lucret. lib. 1. 349.
Malum acre permanat huc. Lucret. lib. 3. 253.
Permanare dicitur res aliqua, Vulgari. Ter. Adel. 3. 4. 19.

Quam primum absolvitote, ne si magis irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet, atque ego tunc perpetuo periesim.
I. e. Ne rescis̄cat pater.

Permanavit ad plures. Cæs. 2. Bell. Civil. 29.
Permanare ad aures. Cic. pro Domo, 121. Etsi effluunt multa ex vestra disciplina, quæ etiam ad nostras aures sæpe permanant.
Permanavit in hanc civitatem doctrina Pythagoræ. Cic. 4. Tusc. 2.
Permanare, pro Pervenire. Lucret. 1. 123.

Quo non permanent animæ, neque corpora nostra. Nam antiquis Manare, Venire interdum erat. Id e Festo apparet scribente, Manalem lapidem ostium orci esse putatum, per quod animæ inferorum ad superos manarent: id est, ut opinor venirent. Turneb.

PERMANANS, antis. Partic. [illegible] ut, Conclusiunculæ non permanantes ad sensus. Cic. 2. Tusc. 42.

PERMANANTER, Adv. [illegible] Lucret. lib. 6. 916.
Usque adeo permananter vis prævalet ejus. De magnete lapide. i. e. Transitorie, ut ita loquar. Lambinus vero, Permananter, i. e. Eo modo ut permanet, & perveniat ad multas res ferreas, legitque Pervalet.

PERMANASCO, [illegible] ĕre. Plaut. Trinum. 1. 2. 118.
Neve cuiquam, unde ad eum id posset permanascere. i. e. Unde posset rescire.

PERMARĪNUS, a, um. Adj. [illegible] Ædem Laribus permarinis vovit. Liv. 40. 52. V. LAR.

PERMATŪRESCO, ui, [illegible] ĕre. Prorsus maturum fieri. Ovid. 4. Met. 165.
Nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater. i. e. Perfecte maturuit. Columel. lib. 2. cap. 10. Et hoc quidem semen Ciliciæ, Syriæque regionibus ipse vidi mense Junio Julioque conseri, & per Autumnum quum permaturuerit tolli.

PERMATŪRUS, a, um. Adj. Perfecte maturus. Columel. lib. 12. cap. 48. Olivas, quum jam nigruerint, nec adhuc tamen permaturæ fuerint, sereno cælo distringere manu convenit.

PERMĔDIŎCRIS, e. Adj. [illegible] Cic. 1. de Orat. 220. Partim qui tolerabiliores volunt esse, & veritatem vitæ propius accedere, permediocres, ac potius leves motus, debere esse dicunt.

PERMĔDITĀTUS, a, um. Adj. ex Partic. Permeditatam meis dolis. Plaut.

PERMEO, [διεξέρχομαι, διαπεραιόομαι] āre. Idem quod Meare, vel prætergredi. Plin. lib. 11. cap. 29. Immensos permeant tractus.
Permeare, & Transire per omnia. Cic. 4. Acad. 119. Eis persuasum etiam solem, lunam, stellas omnes, terram, mare, deos esse, quod quædam animalis intelligentia per omnia ea permeet & transeat.
Orbem permeare. Lucan lib. 2. 418.
Tot maria & terras permeat. Ovid. 4. de Ponto, 11. 16.
Permeare extra lacum. Columel. lib. 8. cap. 15.
Permeare sub maria. Plin. lib. 31. cap. 5.

PERMEĀTUS, a, um. Partic. pass. Ammian. 21. 25. Permeato flumine. Et alibi.

PERMEATOR, ōris. m. Tertull. Apol. cap. 21.

PERMEĀBILIS, e. Adj. Solin. 47. Latitudo vix est plaustro permeabilis.

PERMĔREO, ēre. Idem quod Merere, Militare. Stat. 1. Silv. 4. 73.
— & sole sub omni
Permeruit jurata manus.
An Usque ad finem merere? Videlic. Usque ad finem uniuscujusque belli. H. St.

PERMESSUS, [Πέρμησσος] Fluvius Bœotiæ ex Helicone proveniens, Phœbo & Musis sacer. Virg. 6. Ecl. 64.
Tum canit errantem Permessi ad flumina Gallum. Strabo lib. 9.

PERMESSIS, idis vel idos. [Περμησσίς] patronym. f. Martial. lib. 1. 72.
Quid tibi cum Cyrrha, quid cum Permesside nuda?

PERMESSIUS, a, um. Adj. [Περμήσσιος] Claud. de Laud. Seren. 8.
Fons Aganippea Permessius educat unda.

PERMĒTIOR, mensus sum, [illegible] īri. Idem quod Metiri. Cic. 4. Acad. 126. Vos ergo hujus magnitudinem quasi decempeda, &c. permensi refertis. De sole. Plin. lib. 2. cap. 65. Permensus montes.
Oculis permensi sese. Stat. 6. Theb. 757.
Permetiri, Peragere, perlustrare, inquit Budæus. Cic. de Univers. 29. Attamen illud perspici & intelligi potest, absoluto perfectoque numero temporis, absolutum perfectumque annum tunc compleri denique, quum se octo ambitus confectis suis cursibus ad idem caput retulerunt, quumque eos permensus est idem & semper sui similis orbis.
Permetiri æquor. Virg. 3. Æn. 157.
Nos tumidum sub te permensi classibus æquor. i. e. Evecti, inquit Servius.
Aera permensus multum. Lucret. lib. 6. 1140.
Iter durum permensos. Stat. 2. Silv. 2. 202.

PERMENSUS, a, um Partic. pass. [illegible] Columel. 3. cap. 13. Sic permensum & perlibratum in similitudinem vervacti semper procedit. & Apul. 8. Met. p. 209. Elmenh. Aliquanto viæ permenso spatio.

PERMENSIO, ōnis. f. Mart. Capell. 7. p. 235. Prudens permensio terræ.

PERMĔTUO, [illegible] ĕre. Valde metuere. Virg. 2. Æn. 572.
Et pœnas Danaum, & deserti conjugis iras
Permetuens.

PERMĪLĬTO, āre. Ulpian. in L. Si tribunus. D. de excusat. Si Tribunus in cohortibus Prætoriis permilitaverit, &c.

PERMILITĀTIO, ōnis. f. apud Veget. de Re Mil.

PERMINGO, ĕre. Penitus vel Per totum mingere. Hor. 1. Serm. 2. 44.

PERMĪNŪTUS, a, um. Adj. [illegible] Cic. 2. Tusc. 30. Ut omnia præterea, quæ bona corporis & fortunæ putantur, perexigua & perminuta videantur.

PERMĪRANDUS, a, um. Partic. e Permiror. Gell. 3. 6.

PERMIRĀBILIS, e. Adj. Augustinus.

PERMĪRUS, a, um. Adj. [illegible] Cic. 3. Fam. 10. Illud vero permirum mihi accidit, tantam temeritatem fuisse in eo adolescente. Adde 2. de Orat. 274.

PERMISCEO, miscui, mistum vel mixtum, [illegible] ēre. Valde miscere. Cic. 4. Verr. 123. Non modo illa, quæ erant ætatis, ordinis, quæstusque, permiscuit: sed etiam in his duobus generibus, civium novorum, veterumque, delectum ordinemque turbavit.
Permiscere & Confundere. Cic. in Orat. 195. Ego autem sentio omnes in oratione quasi permistos & confusos pedes.
Permiscere omnia. Cic. pro Planc. 41. Omnia potius permiscuerunt, quam ei legi, conditionique parerent.
Permiscere Græciam. Cic. in Orat. 29. Qui, si tenui genere uteretur, nunquam ab Aristophane poeta fulgurare, tonare, permiscere Græciam dictus esset. i. e. Perturbare & confundere, inquit Budæus.
Permisceri dulci aquæ. Columel. lib. 2. cap. 2.
Permisceri vino. Cic. 12. Philipp. 26. Cujus acerbitas morum, immanitasque naturæ, ne vino quidem permista temperari solet.
Cælum pelago permiscuit Eurus. Sil. lib. 15. 717.
Permiscere cum. Cic. de Univers. 19. Et ejus copulationis alienam permiscens cum materia. Idem 5. Verr. 177. Sed ejus rationem cum damnatione Dolabellæ permiscuit.
Sordes alicujus cum splendore clarissimorum virorum permiscere. Cic. in Vatin. 13.
Fortunam opinione excellentem cum laboribus & miseriis permiscere. Cic. 2. de Orat. 210.
Permiscere frigus & æstum. Lucret. lib. 6. 363.
Permiscere in. Plin. lib. 12. cap. 15. Myrrham in iisdem silvis permistam arborem nasci tradidere aliqui, plures separatim. [Immo præpositio In refertur ad τὸ Silvis.
Permisceri connubio. Plin. lib. 12. cap. 19. Cinnamum nascitur in Æthiopia Troglodytis connubio permista.
Mortes permiscere. Lucan. lib. 7. 101.
Fides permiscende ruinæ mundi. Lucan. lib. 2. 254.

PERMISTUS, & PERMIXTUS, a, um. Partic. [illegible] ut,
Anima permista toto corpore. Lucret. lib. 3. 352.
Corpora viva permista sepulcris. Lucan. lib. 6. 152.
Fructus magna acerbitate permistos ex rep. tuli. Cic. pro Planc. 92.
Grege permisto pueri, innuptæque puellæ. Stat. 1. Silv. 2. 20.
Moribus permistis esse. Lucret. lib. 3. 749.
Permista & temperata numeris oratio. Cic. in Orat. 196.
Ruinæ permistæ. Lucret. lib. 1. 1100.
Sonitus tubæ permistus lituo. Hor. 1. Carm. 24.

PERMISTE, & PERMIXTE, Adv. [illegible] Cic. in Partit. 24. Ut quum semel dictum sit directe, sicut natura ipsa tulerit, invertatur ordo, & idem quasi sursum versus retroque dicatur, deinde idem intercise atque permiste.

PERMISTIO, & PERMIXTIO, ōnis. f. Verbale. [illegible] Cic. de Univers. 37. In qua omnem animum universæ naturæ temperans permiscebat, superisque permistionis reliquiis fundens æquabat. Macrobius in Somnio Scipionis lib. 2. cap. 15. hac voce frequenter utitur. Vitruv. 2. 6. & Apul. 1. Dogm. Plat.

PERMISSIO, PERMISSOR, PERMISSUS, V. PERMITTO.

PERMĪTIS, e. Adj. [illegible] Valde mite & Perfecte maturum significat. Columel. lib. 12. cap. 41. Et integra mala dulcia granata, quæ Punica vocamus, & sorba non permitia divisa exemptis seminibus.

PERMITTO, isi, issum, [illegible] ĕre. pro Mittere, vel Transmittere aliquando accipitur. Columel. lib. 7. cap. 8. Hoc genus casei potest etiam trans maria permitti.
Permittere, [ἐφίημι] Immittere, incitare, inquit Perottus. ut, Permittere equum in. Liv. 3. 61. Concitant equos, permittuntque in hostem.
Permittere, [illegible] Dedere. ut, Permittere sese militibus. Liv. 24. 30.
Permittere se in fidem alicujus, Tradere. Cæsar 2. Bell. Gall. 3. Liv. 36. 27. extr. Hæc una via omnibus ad salutem visa est, ut in fidem se permitterent Romanorum.
Permittere se fidei alicujus. Liv. 36. 28. pr. Ætolos se suaque omnia fidei populi Ro. permittere. & p. p. In fidem tuam nos tradidimus.
Permittere se in deditionem alicujus. Liv. 8.
Permittere, [συγχωρεῖν, ἐᾶν] Concedere, tolerare, sinere. Cic. 1. Tusc. 15. Præclare id quidem, qui & amico permiserit, & se ostenderit de hoc toto genere nihil laborare.
Cogere & Permittere, contraria. Auctor ad Heren. lib. 2. 15.
Permittere aliquid liberum. Liv. 31. & 37. 7.
Arma permittit populis. Lucan. lib. 7. 123.
Feminas maribus. Columel. lib. 6. cap. 24.
Habenas equo. Tibul. lib. 4. ad Messalam, 1. 92.
Iracundiæ alicujus aliquid. Cic. pro Sulla, 46.
Judicia alterius, pro Alterum facere judicem, & ex ejus arbitrio omnia statuere. Ter. Phorm. 5. 8. 56.
Judicibus. Cic. 7. Verr. 22. Facere conjecturam sine mea argumentatione judicibus ipsis permittam, quod hoc genus prædandi, &c.
Inimicitias cum aliquo susceptas Reipublic. permittere. Cic. pro Sext. 72.
Lex jubet, aut permittit, aut vetat. Cic. de Invent. 145.
Licentiam permittere. Cic. 1. Tusc. 6.
Morem. Virg. 1. Æn 544.
— quæve hunc tam barbara morem
Permittit patria?
Negotium alicui totum permittere, seque in ejus potestate fore dicere. Cic. 2. Q. frat. 8.
Omnia alicui permittere. Cic. pro Domo, 55.
Potestatem alicui. Cic. pro Cluent. 123. Ne in unumquemque nostrum Censoribus in posterum potestatem regiam permitteretis.
Potestatem infinitam innumerabilis pecuniæ conficiendæ permittere. Cic. 2. de Lege Agrar. 33.
In censu habendo potestas omnis æstimationis habendæ Censori permittitur. Cic. 4. Verr. 131.
Committere fidei alicujus, & Permittere potestati aliquem. Cic. pro Font. 30.
Precibus alicujus permittere aliquid. Stat. 4. Silv. 1. 34.
Regnum permittere. Cic. pro Sull. 21.
Vela ventis. V. USA.
Vitam sententiis judicum. Cic. pro Rosc. Amer. 149.
Permittere ad aliquem. Senec. Epist. 67.
Permittere, Præcipitare. Sisenn. lib. 4. Multi præmissis armis ex fumo se permitterent. Non. 2. 710.
Permitti, pro Remitti. l. Imperatores. D. de pactis.
Permitti, Ita mitti, ut eo perveniat quo mittitur. Lucret. lib. 4. 692.
Hic odor ipse igitur, nares quicunque lacessit,
Est, alio ut possit permitti longius alter. Lambinus.
Permittitur, Impers. Plin lib. 4. cap. 14. Si conjecturæ permittitur, haud multum oræ deerit Græcorum opinioni, & longitudinis ab Agrippa traditæ.

PERMISSUS, a, um. Partic. [illegible, συγχωρηθείς] Liv. 4. 30. Cognitioque ejus rei L. Sergio & Q. Servilio, & Mamerco Æmilio permissa.
Potestas permissa illis. Lucan. lib. 1. 595.
Permissum est lege. Cic. 16. Att. 17.

PERMISSUM, i. n. Hor. 2. Epist. 1. 45. Utor permisso. conf. Labeon. JCt. apud Ulpian. Dig. 21. t. 7. l. 8.

PERMISSIO, ōnis. f. [συγχώρησις] Actus permittendi. Liv. 37. 7. pr.

Aut

Aut ex fumma peconiæ demereot, aut permiſſionem extra civium corpora fieri juberent. Reſponſum autem fuerat, Senatui liberum arbitrium de ſe permitterent.
Grata manſionis permiſſio. Cic. 3. Q. frat. 1.
Plus valet permiſſione ſanctio. Auctor ad Heren. lib. 2. 15.
Permiſſio, Figura eſt rhetorum, quæ definitur ab auctore ad Herenn. lib. 4. 4. Quum oſtendimus in dicendo nos aliquam rem totam tradere, & concedere alicujus voluntati: ſic, Quoniam, omnibus rebus ſurreptis, ſolum mihi ſupereſt animus & corpus, hæc ipſa, quæ mihi de multis ſola relicta ſunt, vobis & veſtræ condono poteſtati.

PERMISSUS, ûs. m. [συγχώρησις] Idem. Cic. 1. Off. 40. Quum enim Annibalis permiſſu exiiſſet e caſtris, rediit paulo poſt. Idem 5. Verr. 184. Permiſſu tuo. Liv. 3. 43. Decemvirorum permiſſu. Imperatoris. Idem 37. 49. extr.

PERMISTOR, ōris. m. Tertull. adv. Marc.

PERMŎDESTUS, a, um. Adj. [πολυμέτριος] Cic. 4. Att. 8. Satis enim acutus & permodeſtus, ac bonæ frugi. Idem in Catil. 2. 12. Homo enim videlicet timidus & permodeſtus, vocem Conſulis ferre non potuit.
Sanſus permodeſtus. Tacit. 1. Ann. 7. 4.

PERMŎDĬCUS, a, um [μικρός] Adj. Suet. in Auguſt. cap. 6. Locus permodicus. & Tiber. 47. extr. Permodica re familiari.

PERMODICE, Adv. Columel. lib. 5. cap. 11. Permodice findito. h. e. Perparum.

PERMŎLESTUS, a, um. Adj. [πολυαχθεινός] Vehementer moleſtus. Cic. 1. Att. 18. Atque hi (nolo enim te permoveri) non ſunt permoleſti, ſed tamen inſident & urgent, & nullius amantis conſilio aut ſermone requieſcunt.

PERMOLESTE, [πολυχαλεπῶς] Adv. Cic. 6. Verr. 131.

PERMŎLO, ui, itum, ĕre. Idem quod ſimplex Molere. Senſu obſcæno poſuit Hor. 1. Serm. 2. 30.

Quidam notus homo quum exiret fornice: macte
Virtute eſto, inquit ſententia dia Catonis.
Nam ſimulac venas inflavit tetra libido,
Huc æquum eſt juvenes deſcendere, non alienas
Permolere uxores.

i. e. Violare, polluere, ſubagitare. Acron.

PERMŎVEO, ōvi, ōtum, [ἐκκινεῖν, ἐξάγω] ēre. Vehementer movere. Cic. 5. Verr. 144. Quod ſi quis ſociorum incommodis minus movetur, ſi quem aratorum fugæ, calamitates, exſilia, ſuſpendia denique non permovent, &c.
Aures duras permovimus precibus. Claud. de 6. Conſ. Hon. 368.
Ira, vel luctu. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Adduci & permoveri re aliqua. Cæſ. 1. Bell. Gall. 3. pr. His rebus adducti, & auctoritate Orgetorigis permoti.
Vehementer permoveri. Cic. 1. Att. 13. Qui mæſti inter ſui diſſimiles & mærentes ſedebant, & contagione turpitudinis vehementer permovebantur.
Miſeratione mens judicum permovenda eſt. Cic. in Orat. 131.
In commovendis judicibus, iis ipſis ſenſibus, ad quos illos adducere volumus, permoveri. Cic. 2. de Orat. 189.

PERMŌTUS, a, um. Partic. ut
Permotus neſcio qua animi divinatione. Cic. 3. Fam. 13.
Permotus iracundia, dolore, metu. Cic. 10. Att. 4.
Lacrimis permotus. Stat. 12. Theb. 580.
Permotus metu. Cic. pro Cæcin 49. Quod ſi fuiſſet, & ex eo loco permotus fugiſſet, quum armatos vidiſſet, &c.
Permotus mente, quaſi De mente remotus, pro Inſano. Cic. 1. de Divin. 129. Quod maxime contingit aut dormientibus, aut mente permotis.
Mare permotum ventis. Lucret. lib. 6. 716.

PERMOTIO, ōnis. f. [κατάστασις] Cic. 4. Acad. 135. Mediocritates illi probabant, & in permotione naturalem volebant eſſe quendam modum. Idem 1. de Divin. 9. Alteram mentis incitatione & permotione divina?
Permotio & Conciliatio, contraria. Cic. 2. de Orat. 216. Illa autem, quæ aut conciliationis cauſa leviter, aut permotionis vehementer aguntur, contrariis commotionibus inferenda ſunt, ut odio, benevolentia, miſericordia, invidia tollatur.
Permotio animi. Cic. 4. Acad. 133. Atque illi quidem etiam utiliter a natura dicebant permotiones iſtas animis noſtris datas: metum, cavendi cauſa: miſericordiam, ægritudinemque, clementiæ: ipſam iracundiam, fortitudinis quaſi cotem eſſe dicebant.
Mentis permotione magis quam natura hæc ſentimus. Cic. 2. de Divin. 9.

PERMULCEO, ſi, ſum & ctum, [καταψήχω] ēre. Valde mulcere, lenire, mollire, mitigare, leniter attrectare. Cic. 2. de Nat. Deor. 114.

Anni quam flatu permulcet ſpiritus Auſtri. Ex poeta.

Tergque manu permulſit eum. Ovid. 4. Faſt. 551.
Permulcere atque allicere. Cic. 2. de Orat. 313. Prima eſt quaſi cognitio & commentatio orationis in principio, quæ continuo eum, qui audit, permulcere atque allicere debet.
Solatia vitæ permulcent animos. Lucret. lib. 5. 21.
Arterias leni voce permulcere. V. PERMULSUS Partic.
Aures vacuas. Hor. 1. Epiſt. 17. 26.
Aures aſſiſtentium pravis voluptatibus. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Aures ſonus & numerus permulcent. Cic. in Orat. 163.
Colla draconum permulſit. Ovid. 7. Met. 221.
Corda furentum permulſit. Sil. lib. 13. 344.
Iras. Liv. 7. 40.
Jucunditate. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Plebem permulcere atque tractare. Liv. 3. 14. extr. Paulatim permulcendo, tractandoque manſuefecerant plebem.
Sanſum voluptate qui permulcet, pellit animum. Cic. 2. de Finib. 32. [An Senſuum?
Permulcari voluptate lætiſſima. Columel lib. 12. cap. 2.

PERMULCENS, entis. Partic. [καταψήχων] ut,
Membra permulcens. Sil. lib. 5. 144. Catul. Argon. 62. 162.

Candida permulcens liquidis veſtigia lymphis.

PERMULCTUS, a, um. Partic. Salluſt. lib 4. Hiſt. apud Priſcian. 9. Dein lenita jam ira, poſtera die liberalibus verbis permulcti ſunt.

PERMULSUS, a, um. Partic. Varr. in Sat. Capite permulſo. Auctor ad Heren. 3. 21. Nam læduntur arteriæ, ſi antequam leni voce permulſæ ſunt, acri clamore compleantur.

PERMULSIO, ōnis. f. Non. 1. 294. Omnia, quæ ſunt natura fera, manuum permulſione mitaſcunt.

PERMULTUS, a, um. Adj. [πάμπολυς] Cic. 14. Att Sunt enim permulti optimi viri, qui valetudinis cauſa in hæc loca veniant.
Imitatores principum permulti exſiſtunt. Cic. 3. de Legib 31.
In faciem permulta jocatus. Hor. 1. Serm. 5. 62.

PERMULTO, Adv. [παρὰ πάμπολυ] Cic. 2. de Divin. 126. Præſertim quum Chryſippus, Academicos refellens, permulto clariora & certiora eſſe dicat, quæ vigilantibus videantur, quam quæ ſomniantibus.
Permulto minora. Lucret. lib. 5. 545.

PERMULTUM, Adv. [πάμπολυ] Cic. 14. Att. 23. Et prima illa actio, & hæc contra Antonium concio, mihi profeciſſe permultum videtur.
Permultum intereſt. Cic. 1. Off 27. In omni injuſtitia permultum intereſt, utrum perturbatione aliqua animi, quæ plerumque brevis eſt, & ad tempus, an conſulto & cogitato fiat injuria.

PERMUNDUS, a, um. [πολυκάθαρος] Adj. Varr. 3. de R. R. cap. 8. Permundæ ſunt enim hæ volucres. De columbis.

PERMUNDO, āre. Theod. Priſc. 1. 19.

PERMŪNIO, [κατοχυρόω] īre. Valde munire, aut Abſolvere quod munire inceperas. Liv. 30. 16. Et quæ munimenta inchoaverat, permunit.
Locorumque opportuna permunivit. Tacit. 4. Ann. 24.

PERMUNITUS, a, um. Partic. [πάνυ ὀχυρός] Liv. 7. 16. Privernates, quum ante mœnia ſua caſtris permunitis conſediſſent, vocatis ad concionem militibus, &c. Sic & alibi ſæpius.

PERMŪTO, [ἀντικαθίστημι, ἐναλλάττω, ἀμείβω, μεταμείβω, ἀλλάσσω] āre. Feſtus, Permutari id proprie dici videtur, quod ex alio loco in alium transfertur: at commutatur, quum aliud pro alio ſubſtituitur. Martial. lib. 8. 75.

Permutatur onus, ſtipataque tollitur alte.

Permutare cum. Plin. lib. 11. cap. 37. Lien cum jecinore locum aliquando permutat.
Permutare inter ſe nomina. Plaut. Capt. 3. 3. 18.
Permutare in contrarium. Plin. lib. 17. cap. 11.
Permutare quædam ad. Cic. 16. Att. 1. Quæ quo plus permutaſti, quam ad fructum inſularum: id ille annus habeat, in quem itineris ſumptus acceſſit.
Invicem permutari. Quintil. lib. 1. cap. 4.
Figuræ permutantur. Lucret. lib. 2. 1021.
Permutare aliquid ære alieno alicujus, Commutare in alienum, debitum, & alieni debiti vice accipere. Plin. lib. 7. cap. 38.
Dominos permutare. Hor. 2. Epiſt. 2. 174.
Domos Claud. 1. in Eutrop. 60.
Favorem odiis. Cic. ad Adrianum 1. 3.
Permutare pecuniam, eſt, inquit Budæus, Per menſam mittendam curare. *Par la banque, Par lettre de change.* Cic. 2. Fam. 17. Se ait curaſſe, ut cum quæſtu populi pecunia permutaretur. V. Cic. 2. Attic. 15; 12. 24. & 26. Et 2. Off. 21.
Permutare Rempub. pro Perturbare. Cic. 3. de Legib 20. C. Gracchus ruinis & emiſſitiis, quas ipſe ſe projeciſſe in forum dixit, quibus digladiarentur inter ſe cives, nonne omnem Reip. ſtatum permutavit? V. not.
Permutare, pro Emere. Plin. lib. 31. cap. 1. Singulis millibus nummûm permutantibus congios pene binos. Budæus.
Permutare pretio, vel merce. Plin. lib. 9. cap. 55.

PERMUTĀTUS, um. Partic. ut,
Permutatus ordo. Lucret. lib. 1. 828.

Tantum elementa queunt permutato ordine ſolo.

PERMUTATIO, ōnis. f. [ἀντικαταλλαγή] Cic. 5. Att. 13. Ego præterea rationem Philogeni, & permutationis ejus, quam tecum feci, edidi.
Publica permutatio. Cic. 3. Fam. 5. Per paucos dies, dum pecunia accipitur, quæ mihi ex publica permutatione debetur, commorabor.
Magna rerum permutatione impendente declinavi paululum. Cic. pro Sext. 73.
Perturbare litteras varia permutatione. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Eſt & Oratoria exornatio. Cic. 4. ad Heren. 47.

PERNA, æ. f. [πτέρνα] a Pede dicitur, vel potius a Gr. πτέρνα. Pernæ dicuntur tam priores, quam poſteriores coxæ porcinæ ſalitæ cum toto pede. Plaut. Capt. 4. 2. 70.

Scis bene eſſe, ſi ſit unde. 2 a. pernam atque ophthalmiam, &c.

Plin. lib. 8. cap. 51. Caſtrantur feminæ ſic quoque, uti cameli, poſt biduî inediam, ſuſpenſæ pernis prioribus, vulva reciſa.
Perna, a pede ſuis, a nomine ejus. Varr. 4. de L. L. 22. [Sed non a Græco, quod, eſt πέρνα, vel πτέρνα, Latinis item uſurpatum de quovis animali, ut ex ſuperiore Plinii loco apparet.
Pernam, in hominibus etiam dixit Ennius, quum ſcribit,

His pernas ſuccidit iniqua potentia Pœni. Ex Turneb.

Inter Petaſonem & Pernam intereſt, ut ex Martial. 13. 54. colligitur, quum ſcribit ſub lemmate Perna,

Cerretana mihi fiet, vel miſſa licebit
De Menapis, lauti de petaſone vorent.

Ego potem Petaſonis partem Pernam vocari, Athenæo auctore, cujus hæc lib. 14. verba ſunt, Ἐστι δὲ πετασῶν μέρος ὑῶν αὐτοῖς, ὃ πέρναν καλοῦσι. Turneb. Adverſ. 16. 16. conf. Voſſ. Etymol.
Debilis perna. Stat. 4. Silv. 9. 34.
Fumoſa. Hor. 2. 117.
Ab hujus ſimilitudine, Perna etiam Piſcis dicitur ex concharum genere. V. Plin. lib. 32. cap. 11.
Perna, etiam in arboribus dicitur Plin. lib. 17. cap. 10. Avulſiſque arboribus ſtolones vivere. Quo in genere & cum perna ſua avelluntur, partemque aliquam e matris quoque auferunt ſecum fimbriato corpore.
Perna pro Homine ſtolido. Plaut. Truc. 2 2. 39.

PERNONIDES, æ. m. Adj. forma patronym. joco finxit Plaut. Men. 1. 3. 27.

Atque aliquid ſcitamentorum de foro obſonari,
Glandionidam ſuillum, laridum pernonidem, &c.

PERNĀVIGO, [περιπλέω] āre. Totum aliquem locum enavigare. Plin. lib. 2. cap 67. Sub eodem ſidere pars tota, vergens in Caſpium mare, pernavigata eſt Macedonum armis.

PERNAVIGĀTOR, ōris. m. apud Senecam.

PERNĔCESSĀRIUS, a, um Adj. [πάνυ ἀναγκαῖος] Admodum neceſſarius. ut, Tempus perneceſſarium, Quo maxime oportet aliquid fieri. Cic. 5. Att. 21. Non eſſe Romæ meo tempore perneceſſario, ſubmoleſte fero.
Perneceſſarius, Valde conjunctus & propinquus. Cic. pro Flacc. 14.

Contendiſſe e Lælio paterno amico, ac pernecessario, ut hunc hoc judicio incesseret. V. 9. Fam. 13.

PERNEGO, [ἐξαρνέομαι] āre. Vehementer, vel omnino negare. Ter. in prol. Eun. 34.

— ſed eas fabulas factas prius
Latinas ſciſſe ſeſe, id vero pernegat.

Cic. 3. Verr. 106. Sæpe appellati pernegaverunt.
Traditum a ſe aliquid pernegare. Cic. pro Cæl. 65.
Pernegatur, Impersonale. Cic. 6. Verr. 76. Itaque illo tempore, ac primo iſtius adventu pernegatur.

PERNEGATIO, ōnis. f. apud JCtos.

PERNEO, ēvi, ētum, ēre. Ad finem uſque nere. Totum nere. Martial. lib. 1. 89.

Quum mihi ſupremos Lacheſis perneverit annos,
Non aliter cineres mando jacere meos.

i. e. Quum fatalem vitæ meæ curſum explevero. Corrupti codices habent, Perveneris. *Achever de filer, Parfiler.*

PERNĒTUS, a, um. Partic. Sidon. Apollin. 15. 167.

— quam cernas Parcarum vellere in ipſo
Nondum pernetam fato præſtare ſalutem.

PERNICIES, ēi f. [ὄλεθρος, ὄλεθρον, πανωλεθρία] Mors; a Perneco, pernecas. Nonius 652. Pernicies, Periculum, exitium. Ter. Adelph. 2. 1. 36.

Leno ſum, fateor, pernicies communis adoleſcentium.

Pernicies, pernicii in Genitivo declinaſſe veteres probat Gell. Noct. Attic. lib 9. cap. 14. ex Cic. orat. pro S. Roſc. 131. ubi ita ſcriptum legit, Quorum nihil pernicii cauſa, divino conſilio, ſed vi ipſa & magnitudine rerum, factum putamus. Al. Perniciæ, vel Perniciei. V. Voſſ. de Analog. 2. 19.
Pernicies, & tempeſtas barathrumque macelli. Hor. 1. Epiſt. 15. 31.
Vini pernicies lymphæ. Catull. 25. 6.
Labes & pernicies provinciæ. Cic. 2. Verr. 2.
Pernicies Reip. & exitium urbis. Cic. 4. in Catil. 10.
Citra perniciem. V. CITRA præpoſitionem.
Detrimentum & pernicies. Cic. 1. de Invent. Ne mali, magno cum detrimento bonorum, & communi omnium pernicie, plurimum poſſint.
Peſtis & Pernicies. Cic. 1. in Catil. 33 Hiſce ominibus, Catilina, cum ſumma Reip. ſalute, & cum tua peſte & pernicie, &c proficiſcere ad impium bellum ac nefarium.
Pernicies & Salus, contraria. Cic. 2. de Orat. 35. Eadem facultate & fraus hominum ad perniciem, & integritas ad ſalutem vocatur.
Communis pernicies. V. COMMUNIS.
Conjuncta cum magna calamitate Reip. pernicies. Cic. 1. in Catil. 11.
Accelſit fortunis pernicies. V. ACCEDO.
Depellere perniciem e patria. Cic. pro Domo, 75.
Facere perniciem alicui. Tacit. 2. Hiſt. 70. 3.
Ferre perniciem. Hor. 2. Serm. 4. 130.
Gliſcens pernicies. Tacit. lib. 12. Ann. 54.
Moliri perniciem. Cic. in Catil.
Incumbere ad, vel in perniciem alicujus. V. INCUMBO.
Incurrere in perniciem. Cic. 3. de Nat. Deor. 69.
Inſtructus ad perniciem. V. INSTRUO.
Invenire ſibi perniciem. Tacit. 1. Ann. 74.
Vertere in perniciem. Tacit. 2. Ann. 20.

PERNICIĀLIS, e. Adj. [ὀλέθριος] Quod perniciem affert. Plin. lib. 15. cap. 18. Cato perniciali odio Carthaginis flagrans.
Diſſidium. Lucret. lib. 1. 453.
Morbi, Exitiales. Liv. 27. 23.
Odium. Plin. lib. 24. cap. 1.
Prælia. Plin. lib. 8. cap. 5.

PERNICIĀBILIS, e. aliud Adj. [πανώλεθρος] Ad mortem omnia ducens. Curt. lib. 7. 3. 13. Multos exanimavit rigor nivis inſolitus, multorum aduſſit pedes, plurimorum oculis præcipue perniciabilis fuit. Tacit. 4. Ann. 34. 2. Id perniciabile reo.

PERNICIŌSUS, a, um. Adj. [ὀλέθριος, ὀλοὸς, λυγρὸς, ὀλέθρος] Damnum afferens. Cic. de Amicit. 97. Quanquam iſta aſſentatio pernicioſa ſit, nocere tamen nemini poteſt, niſi ei, qui eam recipit.
Calamitoſus & Pernicioſus. Cic. Anteq. iret in exſil. 21. Quæ tamen omnia jam non ſunt tam calamitoſa, quod mihi ſunt ſubeunda: quam pernicioſa, quod in Remp. ſunt inducta.
Fœdum & pernicioſum judicii exitum leniſſime tuli. Cic. 3. Q. frat. 9.
Labes civitatis nefanda & pernicioſa. Cic. pro Domo, 114.
Leges. Cæſ. 1. Bell. Civil. 7.
Numine cultori pernicioſa ſuo. Ovid. 2. Triſt. 14.
Scripta pernicioſa auctori ſuo. Ovid. 5. Triſt. 1. 68.
Morbi pernicioſiores pluresque ſunt animi, quam corporis. Cic. 3. Tuſc. 5.
Superl. Hoſtis ſtudiorum pernicioſiſſima. Quintil. lib. 2. cap. 2.

PERNICIŌSE, Adv. [ὀλεθρίως] Damnoſe, exitialiter. Plin. lib. 17. cap. 22. Sic pernicioſe leſuriat. Cic. 14. Att. 13. Quam diſſolute, quam turpiter, quamque ita pernicioſe, ut, &c.
Compar. Cic. 3. de Legib. 32. Quo pernicioſius de Repub. merentur vitioſi principes, quod non ſolum vitia concipiunt ipſi, ſed ea infundunt in civitatem.

PERNICITAS, V. PERNIX.

PERNĪGER, igra, grum. Adj. [πολυμέλας] Valde nigrum ſignificat. Plautus Pœn. 5. 2. 153.

Specie venuſta, ore parvo, atque oculis pernigris.

PERNIMIUM, Adv. [πάνυ ἄγαν] Ter. Adelph. 3. 4. 29.

— nimium inter vos, Demea, ac,
Non quia ades præſens dico hoc, pernimium intereſt.

Paulo. l. 2. §. 1. D. de Cuſtod. & exhib. Hæc interpretatio prædura pernimiumque ſevera eſt.
Uſurpatur etiam Adjective. Paulinus Petrocor. 5. 25.

Pernimium ſentiret onus.

PERNIO, ōnis. m. [χίμετλον] Morbus pedum, ex nimio frigore proveniens, & calcaneum infeſtans præcipue. Plin. lib. 20. cap. 3. Eſt & rapo vis medica: perniones fervens impoſitum ſanat.

PERNIUNCŬLUS, i. m. dimin. [χιμέτλιον] Plin. lib. 26. cap. 11. Perniunculos curet & cotyledon cum axungia.

PERNIX, īcis. [ὠκύπους] a Pernitor, perniteris; Perſeverans. Virg. 3. Georg. 229. de tauro feroci ente,

— & inter
Dura jacet pernix inſtrato ſaxa cubili.

Serv. Al. Pernox. V. Taubm. Hor. Epod. 2. 42.

Pernicis uxor Appuli.

Pernix, [ὠκύπορος] Celer. Virg. 4. Æn. 180.

— pedibus celerem, & pernicibus alis.

Plaut. Mil. 3. 1. 36. Pernix ſum manibus.
Pernix irrumpit in aulam. Sil. lib. 1. 167.
Pernix fugit Mauros. Sil. lib. 4. 377.
Alæ pernices. Virg. 4. Æn. 180.
Canis pecuarius. Columel. lib 7. cap. 12.
Chorea pernix. Lucret. lib. 2. 635.
Equus quam maxime pernix. Plin. lib. 8. cap. 18.
Fera. Seneca Herc. furent. 4.
Plantæ. Virg. 11. Æn. 718.
Velocitas. Plin. lib. 19. cap. 5.
Compar. Vento pernicior. Stat. 4. Theb. 313.
Volucri Mauro pernicior Aſtur. Sil. lib. 15. 416.
Solito pernicior index. Stat. 9. Theb. 33.
Superl. Perniciſſimus. Columel. lib 3. cap. 9. Unde ſacrorum certaminum ſtudioſi perniciſſimarum quadrigarum ſemina diligenti obſervatione cuſtodiunt.
Pernix, cum Infinitivo. Hor. de Arte Poet. 165.

Sublimis, cupidusque, & amata relinquere pernix.

PERNĪCĬTER, Adv. [ὠκέως] Plin. lib. 8. cap. 14. Ut ſupervolantes quamvis altæ, perniciterque alites, hauſtu raptas, abſorbeant. adde Plaut. Amph. 5. 1. 64. Catull. 63. 8. Liv. 26. 4.
Comper. Pernicius. Plin. 8. 52. Et Paulin. Petrocor. 4. 206.

PERNĪCĬTAS, ātis f. [ὠκύτης] Velocitas. Plin. lib. 7. cap. 2. Alibi cauda villoſa homines naſci, pernicitatis eximiæ.
Pernicitas & velocitas. Cic. 5. Tuſc. 45.
Adempta equorum pernicitate. Tacit. 1. Hiſt. 79.
Pernicitas pedum inerat, quæ cognomen etiam dedit. Liv. 9. 16. De Papirio Curſore.
Electi milites ad pernicitatem. Cæſ. 3. Bell. Civil. 84.

PERNŌBĬLIS, e. Adj. [πάνυ γνώριμος] Cic. 6. Verr. 127. Nam tum ipſa fuit egregie facta, tum epigramma Græcum pernobile inciſum habuit in baſi.

PERNOCTO, āre. V. PERNOX.

PERNOSCO, nōvi, nōtum, [ἐξεπιγνώσκω] ĕre. Perfecte noſcere. Ter. And. 3. 2. 23. Non ſatis me pernoſti etiam qualis ſim, Simo. Cic. de Fato, 10. Qui ſe profitebatur hominum mores, naturaſque ex corpore, oculis, vultu, fronte, pernoſcere.
Naturam pernoſcere juris. Hor. 2. Serm. 4. 63.

PERNŌTUS, a, um. Partic. Curt. 9. 7. 16. Dioxippus regi pernotus & carus.

PERNOSCENDUS, a, um. aliud Partic. Cic. 1. de Orat. 17. Mores hominum ſunt penitus oratori pernoſcendi.

PERNŌTESCO, nōtui, [καταγινώσκομαι] ĕre. unde
Pernotuit, Imperſonale, pro Perfecte & certo cognitum eſt. Tacit. 14. Ann. 8. Atque ubi incolumem eſſe pernotuit.

PERNOX, octis. Adj. [παννύχιος] Totam noctem durans. Et fere de Luna dicitur. Liv. 5. 28. Præliumque ante lucem (ſed luna pernox erat) commiſſum eſt, & haud incertius diurno prælio fuit. h. e. Totam noctem lucens. Adde 21. 49. & Ammian. 31. 2.
Phœbe pernox. Senec. Hippol. 6.
Trivia pernox. Senec. Medea, 10. conf. PERNIX.

PERNOCTO, [παννυχίζω] āre. Noctem totam alicubi in loco, vel aliqua in re agenda tranſigere. Ter. Adelph. 4. 1. 24.

Interdiu: ſed ſi hic pernocto, cauſæ quid dicam, Syre?

Cic. pro Cluent. 37. Quum eſſet adoleſcens apud mulierculam quandam, atque ibi pernoctaret, & ibi diem poſterum commoraretur.
Pernoctare ad oſtium carceris. Cic. 7. Verr. 17.
Pernoctare in publico. Cic. 6. Verr. 25. Senator Pop. Rom. quod in vobis fuit, in oppido veſtro jacuit, & pernoctavit in publico.
Cum curis pernoctare. Cic. 5. Tuſc. 69. Quo tandem igitur gaudio affici neceſſe eſt ſapientis animum, cum his habitantem pernoctantemque curis?

PERNOCTATIO, ōnis. f. apud Ambroſ.

PERNŬMĔRO, [καταριθμέω] āre. Numerum abſolvere. Plaut. Epid. 5. 1. 26.

Age, age abſolve, atque argentum numera, ne comites morer.

2. Pernumeratum eſt. Liv. 28. 34. Paucos moratus dies, dum imperatam pecuniam Ilergetes pernumerarent.

PĒRO, ōnis. m. Genus calceamenti ruſtici ex corio crudo, contra nives, imbreſque & frigora: quod Peram veteres pellem dicebant pendentem a collo ad lumbos. Juven. 14. Sat. 186.

— quem non pudet albo
Per glaciem perone tegi.

Virg. 7. Æn. 690. priſcos Latinos perone in bellis uſos oſtendit, quum loquit,

— veſtigia nuda ſiniſtri
Inſtituere pedis, crudus tegit altera pero.

Budæus, Perones tibialia ſunt laxa, quibus noſtrates ruſtici utuntur, ſic dicta, ut arbitror, quod peræ modo ſint informia. conf. Jac. Ræv ard. 1. Variar. 8. Et Roſin. Antiq. Rom. 5. 36. p. 593.
Perones etiam vocantur Sacci. Plin. lib. 36. cap. 14. de templo Epheſiæ Dianæ, Id conſequutus eſt architectus ille peronibus arena plenis. Quo in loco nonnulli Beronibus legebant. Vitruv. lib 5. cap. ultim. Creta peronibus ex ulva paluſtri factis calcetur; ubi legitur Meronibus. Peronibus etiam legunt nonnulli apud Alciatum in l. In navs. D. locati. V. PERA.

PERŌNĀTUS, a, um. Adj. Qui peronibus calceatus eſt. Perſ. 5. Sat. 102.

Navim ſi poſcat ſibi peronatus arator.

PĒRO, ūs. f. teſte Homer. Odyſſ. 11. Filia fuit Nelei, & ſoror Neſtoris & Periclymeni, tam admiranda pulchritudine, ut omnes accolæ illam ducere in uxorem cuperent. Quamobrem pater Neleus illi ſoli eam promiſit, qui boves ingentes ex Herculis cuſtodia eriperet. Propert. 2. 3. 55.

Turpia perpeſſus vates eſt vincla Melampus
Cognitus Iphicli ſubripuiſſe boves,
Quem non lucra, magis Pero formoſa coegit,
Mox Amythaonia nupta futura domo.

PĔR-

PĔROBSCŪRUS, a, um. Adj. [μέγα ἀσαφής] Valde obscurus. Cic. 1. de Nat. Deor. 1. Perobscura quæstio.
Perobscura fama. Liv. 1. 16.

PĔRŎDIŌSUS, a, um. Adj. [πολυμίσητος] Valde otiosum significat. Cic. 10. Att. 19. Crebro refricat lippitudo, non illa quidem perodiosa, sed tamen quæ impediat scriptionem meam. Idem 10. 13.

PERŌDI, isse. In summo odio habere. Manil. 5. 409.
— quisquis vero favit culpamve perodit. Et apud Vopisc. Aurel. cap. 21. secund. Salmas.

PĔRŌSUS, a, um. Partic. [ὑπερμισῶν] Qui magno odio aliquem prosequitur. Liv. 3. 34. Jam plebs, præter quam quod COSS. nomen, haud secus quam regum, perosa erat, ne Tribunicium quidem auxilium, cedentibus invicem appellatione Decemviris, quærebat.
Rex arma perosus. Ovid. 3. Fast. 577.
Commercia nostre perosus. Lucan. lib. 9. 860.
Exsilium longum perosus. Ovid. 8. Met. 183.
Femineum genus perosi. Virg. 9. Æn. 141.
Lucem perosi. Virg. 6. Æn. 435.
Usurpatur & passive. Val. Flacc. 6. 289.
— si fata peroso
Tarda tibi, &c. Juvenc. Hist. Evang. 3. 482.
— melius fuerit thalamis caruisse perosis.

PĔROFFĬCIŌSE, Adv. Valde officiose. Cic. 9. Fam. 20. Qui me perofficiose & peramanter observant.

PERŎLEO, ui vel ēvi, [πολὺ ὄζω] ēre. Valde olere. Lucil. lib. 30.
Quin totum sic corpus jam perolesse bisulcis. Lucret. lib. 6. 1153.
Rancida quo peroleat projectu cadavera ritu. i. e. Valde fœtant.

PĔRŎNA, æ. vel PERONE, ēs. f. [περόνη] Fibula. Unde, a similitudine sic dicitur Sura, seu os gracile, Tibiæ utraque extremitate junctum, quoad medium vero ab eadem curvitate sua recedens. Cujus descriptio exstat apud Galen. de ossib. cap. 21.

PĔROPPORTŪNUS, a, um. [πολυκαίριος] Adj. Valde opportunus. Cic. 2. de Orat. 234. Sed tamen defessus jam labore, atque itinera disputationis meæ, requiescam in Cæsaris sermone, quasi in aliquo peropportuno diversorio.
Peropportuna victoria. Liv. 10. 45. pr. Cic. 6. Fam. 6.

PEROPPORTŪNE, Adv. [πολυκαιρίως] Liv. 1. 42. pr. Peropportune ad præsentis quietem status, bellum cum Vejentibus &c. sumptum.
Peropportune venis. Cic. 1. de Nat. Deor. 15.
Peropportune fortuna te obtulit. Cic. 7. Verr. 38.

PĔROPTO, āre. Vehementer optare. Cornel. Nep. 25. 12. 1. Peroptaretque equitis Romani filiam generosarum nuptiis. Præoptaret alii rectius.

PĔROPTĀTO, Adv. Ex animi sententia. Cic lib. 1. de Orat. 20. Nunc peroptato nobis datum est.

PĔROPTĬME, Adv. Justinian. de Confirm. Dig. ad Sen. 2. §. 9. Composita & elaborata peroptime.

PĔRŎPUS est, pro Valde opus. [μεγάλως δεῖ] Ter. And. 1. 5. 30.
Sed nunc peropus est aut hunc cum ipsa, aut me aliquid de illa adversum hunc loqui.

PERŌRĪGA, æ. m. quid significet, declarat Varro. de R. R. cap. 7. de equis loquens, Admittere oportet, cum tempus anni venerit, bis in die mane & vespere perorigam. Is ita appellatur, quiqui admittit: eo enim adjutante, equæ alligatæ celerius admittuntur. Peroriga legit Ruell. in Veterin. Videtur tamen Gelen. in Plin. legere Proriga. Ibid cap. 8. Eodem tempore quo equos addocentes, iidemque ut ineant equas per perorigas curemus. Turneb. 24. 13. Scalig. est Proriga. [Porro Poriga vetus illud admittentis nomen est, quod veteres pro Porriga usurpasse Festus testatur. Sic dictus quod scil. porrigeret equam admissario, eadem forma, ac Auriga. Itaque apud Varr. Per porigam legerim, una litterula adjecta.

PĔRORNO, [καταχοσμέω] āre. Valde ornare. Tacit. 16. Ann 26. Detraheret potius Senatui, quem perornavisset, infamiam tanti flagitii.

PERORNĀTUS, a, um. [κατακεκοσμημένος] Partic. Cic. de Clar. Orat. 158. Crassus in dicendo & perornatus & brevis. Sic Firmic. lib. 6. cap. 6.

PĔRŌRO, [ἐπιλογίζομαι] āre. Finem orationis facere. Cic. 4. Acad. 147. Et quoniam satis multa dixi, est mihi perorandum. Idem 4. de Fin. 1. Quum ego in hac nova lege videam eodem die accusatori respondere, & tribus horis perorare, in hac mea causa tempus dilaturum putas.
Concludere & Perorare. Cic. 2. de Orat. 80. Alii jubent antequam peroretur, ornandi aut augendi causa digredi, deinde concludere ac perorare.
Brevi perorare. Cic. 1. de Invent 90.
Ad arbitrium alicujus. Cic. in Vatin. 26.
Causam aliquam perorare. Cic. pro Cœl. 70. Dicta est a me causa, Judices, & perorata.
Crimen perorare certum aliquod. Cic. 5. Verr. 154. De qua quum dixero, totum hoc crimen decumanum perorabo.
Litem perorare. Cic. 3. Offic. 43. Tantum dabit amicitiæ, ut veram amici causam esse malit, & ut perorandæ liti tempus, quoad per leges liceat, accommodet.
Narrationem. Auctor ad Herenn. lib. 1. 17.
Orationem perorare, pro Finire alicujus libri sermonem, & eum usque ad finem ducere sine ulla interruptione. Cic. 2. de Legib. extr. Video enim Platonem idem fecisse, omnemque orationem ejus de legibus, peroratam esse uno æstivo die. i. e. Dialogum peractam, ait Budæus.
Perorare in aliquem, vel aliquid. Quintil. lib. 2. cap. 4. De iis loquor, quibus citra personas in ipsa vitia moris est perorare.
Perorare, Persuadere, Exorare. Lucan. lib. 10. 105. de Cleopatra.
Vultus adest precibus, faciesque incesta perorat. h. e. Forma meretricia & impudica persuadet Cæsari, & impetrat ab eo quæ cupit.
Perorare, Affectus ipsos commovere. Quintil. Declamat. 6. At ista lege tacitat, & in cadaver filii perorat. i. e. Indignationem commovet.
Perorare, pro Agere videntur usurpasse decemvirales tabulæ, in quibus sic scribitur, Quum peroraut ambo præsentes, &c. i. e. Quum ambo præsentes agunt, petunt, postulant. Nam &, Oro tecum ea de causa dicere solebant, pro, Ago tecum precibus. Ennius,
Tu face vero quod tecum precibus peter orat. Sic & Oro tecum, non infrequenter Plaut. dicit. Turneb. 10. 15.
Perorari, Passivum. Cic. pro Quint. 34. Queritur, priore patrono causam defendente, nunquam perorari potuisse. h. e. Orationem ad finem duci.
Locus perorandi. Ubi plurimum pollet oratio. Cic. de Clar. Orat. 190.

PERORĀTUS, a, um. Partic. [ἀναπεφαλαιωθείς] Cic. 7. Verr 3. Causa prope perorata. Propert. lib. 4. 12. 99. conf. Orationem perorare in ipso verbo.

PERORATIO, ōnis. f. [ἐπίλογος] Cic. de Clar. Orat. 127. Exstat ejus peroratio, qui epilogus dicitur.
Conclusio orationis & peroratio. Cic. 2. de Orat. 80.
Peroratio incendit, & plenos iræ relinquit, Quintil. lib. 4. cap. 2.
Inflammans, restinguensve omnia. Cic. in Orat. 122.
Peti fletum perorationibus. * Quintil. lib. 6. cap. 2.

PERORSI, orum. Populi Æthiopum in extrema Mauritania, qui, ut testatur Plin. lib. 5. cap. 30. quadrupedum ferarum modo vagi sunt, earumque visceribus vescuntur.

PĒRŌSIS, [πήρωσις] Oblæsio, privatio, impedimentumve naturalis functionis, aut alicujus mutilatio particulæ. Galen. in finitionib. Medic.

PEROSUS, V. PERODI.

PERPĀCO, [ἀκριβῶς εἰρηνεύω] āre. Pacatum omnino reddere. Liv. 36. 21. pr. Paucosque per dies omnibus perpacatis, sine ullius noxa urbis, &c. Auctor de Viris illustr. cap. 33. pr. Manius Curius Dentatus primo de Samnitibus triumphavit, quos usque ad mare superum perpacavit.

PERPALLĬDUS, a, um. Adj. Valde pallidus. Cels. 2. 6. pr. Color frontis aut niger, aut perpallidus.

PERPARCE, Adv. [πάνυ φειδωλῶς] Ter. And. 2. 6. 24. Tu quoque perparce nimium. Subaudi Obsonatus es.

PERPĂRUM, Adv. [πάνυ ὀλίγον] Cic. 3. Verr. 130. Perparum ex illis magnis lucris ad sese pervenire. Quidam legunt Perparvum.

PERPARVUS, a, um. Adj. [σμικρότατος] Cic. 1. de Legib. 52. Quæ & quum adsunt, perparva sunt: & quamdiu affutura sint, certum sciri nullo modo potest.
Civitas perparva & tenuis. Cic. 5. Verr. 36.
Controversia perparva. Cic. 1. de Legib 54.
Perparvum quiddam interdum mutare videtur. Lucret. lib. 3. 588.
Semina perparva. Lucret. lib 3. 017.

PERPARVŬLUS, a, um. Adj. diminut. [μικρότατος] Cic. 6. Verr. 95. Duo tamen sigilla perparvula tollunt.

PERPAUCUS, a, um. Adj. [πολυπαῦρος] Ter. Eun. 3. 1. 19.
— immo sic homo est
Perpaucorum hominum. G. Immo nullorum, arbitror. Cic. 4. Acad. 132. Erat quidem, si perpauca mutavisset, germanissimus Stoicus. Idem 6. Att. 1. Perpauci offensi. Et 1. de Legib. 34. De quo cum perpauca dixero, ad jus civile veniam.
Exempla perpauca. Lucret. lib. 2. 340.
Perpauca loquens. Hor. 1. Serm. 4. 18.
— quodque pusilli
Finxerunt animi, raro, & perpauca loquentem.
Patres perpauci Italici generis. Liv. 43. 12. conf. Nep. 16. 1. 2.
Superl. Columel. lib. 3. cap. 20. Cum perpaucissimis agricolis contigerit.

PERPAUCŬLUS, a, um. Adj. dimin. [παυρότατος] Cic. 1. de Legib 52. Deduxitque in Academiam perpauculis passibus.

PERPĂVĔFĂCIO, ēci, actum, [καταπλήσσω] ēre. Valde pavefacere, & pavorem incutere. Plaut. Stich. 1. 2. 28.
Perplexabiliter earum hodie perpavefaciam pectora.

PERPAULUM, [πολύ ὀλίγον] Adv. ex Per & Paulum, quod a Parum derivatur. Cic. 1. de Fin. 19. Declinare dixit atomum perpaulum, quo nihil posset minus.

PERPAULŬLUM, dimin. [πάνυ μικρόν] Cic. 2. de Orat. 150. Inter ingenium quidem & diligentiam, perpaululum loci reliquum est arti.

PERPAUXILLUM, dimin. [πολυπαύριον] Plaut. Capt. 1. 2. 74.
— sed si pauxillum potes
Contentus esse. E. ne, perpauxillum modo.

PERPAUPER, ĕris. Adj. [πολυπένης] Valde pauperem significat. Cic. 6. Att. 3. Erat enim rex perpauper. De Ariobarzane.

PERPAUXILLUM, V. PERPAULUM.

PERPELLO, pŭli, pulsum, [ἀναγκάζω] ĕre. Inducere, obtrudere, cogere. Ter. And. 4. 1. 38.
Suadere, orare usque adeo, donec perpulit. Liv. lib. 1. 59. Incensam multitudinem perpulit, ut imperium regi abrogaret. Et 2. 61. Illum, non minæ plebis, non Senatus preces perpellere unquam potuere. Cic. pro Cœl. 36. Candor hujus te, & proceritas, vultus, oculique perpulerunt.
Aliquem perpellere. Cic. 1. de Orat. 40. Ser. Galbam memoria teneo, divinum hominem in dicendo, & M. Æmilium Porcinam, & Cn. ipsum Carbonem, quem tu adolescentulus perpulisti, ignarum legum, &c. Sed hic legendum est Perculisti, a Percello.
Perpellere ad deditionem. Liv. 32. 14.

PERPENDĬCŬLUM, i. n. [στάθμη, κάθετος] Instrumentum fabri materiarii, seu cæmentarii, quo plumbo a filo & gnomone pendente, rectitudo seu obliquitas operis perpenditur, id est examinatur. Asconius in 3. Verr. 133. Perpendiculum, Linea, laterum æqualitatem a summo ad imum latitudine probans. Vitruv. lib. 7. cap. 3. de tectorio loquens, Longitudines ad regulam & lineam, altitudines ad perpendiculum, anguli ad normam respondentes exigantur. Cic. 1. Acad. apud Non 2. 718. Atque si id crederemus, non egeremus perpendiculis, non normis, non regulis. Idem 3. Verr. 133. Tu, Verres, hic quod moliare, nihil habes: nisi forte vis ad perpendiculum columnas exigere. Homo omnium rerum imperitus, quærit, quid sit ad perpendiculum: dicunt ei, fere nullam esse columnam, quæ ad perpendiculum esse possit.
Feruntur gravitate ad perpendiculum atomi rectis lineis. Cic. de Fato, 22.
Ad perpendiculum facere parietes. Plin. lib. 35. cap. 14.

PERPENDICULĀRIS, e. Adj. [κάθετος] Geometræ vocant Quod ad perpendiculum in aliquid incidit: ut radii solis recta ex alto in aquam descendentes. Quos confractos in aqua videmus apparere. Boeth. Geomet. lib. 1. Linea super rectam stans, perpendicularis dicitur. Ibid. In quod protractum perpendicularis cadit. Bud. in Annotat. prior. Normalem angulum dixit Quintil. 11. 3. p. 1031. Burm. pro Recto, qualem norma efficit. Eadem ratione Censorin. de Die natali, cap. 21. Normalem lineam vocat, id est perpendicularem. Talis enim linea a recto angulo normæ fit, & ipsa rectum angulum facit. V. NORMA.

PERPENDICULĀTUS, a, um. Partic. a PERPENDICULO, āre. Ad perpen-

Digitized by Google

perpendiculum factum. Mart. Capell. l. 6. Illa velut perpendiculata suspectatur.

Perpendiculator, oris. m. Qui perpendiculo utitur. Epitome Victoris in Hadriano, Fabros, perpendiculatores, architectos, genusque cunctum exstruendorum mœnium, seu decorandorum, in cohortes centuriavit.

Perpendo, di, sum, [[illegible]] ĕre. Diligenter considerare. Cic. de Amicit. 97. Quid in amicitia fieri oportet, quæ tota veritate perpenditur? Idem 5. Verr. 214. Sed ejus æquitas aratorum commodo & voluntate perpenditur.
Festus, Deliberare a Libella, qua quid perpenditur dictum. An Penditur? H. St. A Libella potius Delibellare, a Libra Delibrare ducendum esset. Sed satis habuit Stephanus indicare Perpendi hic sensu proprio dici. Gloss. Lat. Gr. Libella, [illegible]. Alioqui aliud signif. V. C. I.
Dirigere & perpendere aliquid ad disciplinæ præcepta. Cic. pro Muren. 77. Hæc omnia, ad rationem civitatis si dirigas, recta sunt: sin perpendere ad disciplinæ præcepta velis, reperientur pravissima.
Perpendere & Judicare. Cic. 3. de Orat. 140. Vulgo de oratoribus ab imperitis dici solet, bonis is verbis, aut aliquis non bonis utitur, non arte aliqua perpenditur, sed quodam quasi naturali sensu judicatur.
Perpendere diligenter. Cic. pro Muren. 3. Et primum M. Catoni, vitam ad certam rationis normam dirigenti, & diligentissime perpendenti momenta officiorum omnium, de officio meo respondebo.
Judicio acri perpendere. Lucret. lib. 2. 1040
Hæc omnia metaphorice. Proprie Gell. 20. 1. Perpendere in librili. conf. Fest. supra.

Perpensus, a, um Partic. [[illegible]] ut,
Perpensum & exploratum habere. Columel. 3. 1.
Homo examinis judiciique perpensi. Arnob. 2. p. 52.

Perpensius, Adv. Compar. Ammian. lib. 25. extr. Perpensius judices electurus. Et 24. 22. Utilitate rei perpensius cogitata.

Perpenso, āre. frequent. Gratius Cyneg. 299.
— vites sit cura futuras
Perpensare. Ammian. 24. 8. Instantiam obsidentium perpensantes.

Perpensatio, ōnis. f. Gell. lib. 2. cap. 2. Verba super ea re Taurus fecit, cum summa (dii boni) bonorum atque officiorum perpensatione.

Perpensa, [[illegible]] Herba Plin. lib. 21. cap. 19. Baccar in medicinæ usu est: aliqui ex nostris perpensam vocant.

Perpĕram, Adv. [[illegible]] Prave, perverse. Ter. Phorm. 5. 1. 18.
Conclusam hic habeo uxorem sævam: verum istoc de nomine
Eo, perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes foris
Effutiretis: atque id porro aliqua uxor mea rescisceret. h. e. De hoc commentitio Stilphonis nomine, quod perperam, seu falso, mihi affinxi de industria, mentionem ob id vobis feci, vosque propterea commonui, ne forte per imprudentiam id effutiretis, & postea uxor aliquo modo rescisceret. V. Voss. Etymol.
Perperam accipere pecuniam, i. e. Quæ non debetur. Pompon. in l. Si vendidero. §. Si Titius. D. de furt.
Perperam pronuntiare, Corrupte & vitiose. Plin. 3. Epist. 5.
Constitutæ perperam res. Cic. 1. de Invent. 102.
Recte & Perperam, contraria. Liv. 1. 23. Neque recte, an perperam interpretor: fuerit ista ejus deliberatio, qui bellum suscepit.
Nequiter & Perperam. Auctor ad Heren. lib. 2. 5. Deinde qui illud fecerit tam nequiter, eundem hoc tam perperam fecisse, non esse mirandum.
Perperam judicare. Alfenus in l. Quum quærebatur. D. de re judic.

Perpĕrus, a, um. Adj. [[illegible]] Indoctus, stultus, rudis, insulsus. Accius Pragmaticis, Describere in theatro perperos populareis. Non. 2. 626. Perperas oves dixit Plaut. Truc. 3. 2. 9. Vopisc. Tacit. cap. 6. Nihil immaturum, nihil perperum [Nisi Perperam scribendum, vel potius, ut in codd. emendatis expressum, Properum.

Perpĕre, Idem quod Perperam. Claud. Mamert. 11. V. Barth. Advers. 48. 10.

Perperitūdo, inis. f. [[illegible]] Stultitia, insulsitas. Accius Pragmaticis, Et eo plectuntur poetæ, quam suo vitio sæpius, ductibilitate nimia vestra, aut perperitudine. Non. l. c.

Perperena, Vicus in Asia, non procul ab illo loco in quo deas a Paride judicatas esse dicunt. Strab. lib. 13.

Perpes, ĕtis. Adj. [[illegible]] Idem quod Perpetuus: ut, Noctem perpetem dormire. Plaut. Truc. 2. 2. 23.
Cumque eo ita noctem in stramentis pernoctare perpetem, &c.

Perpĕtim, Adv. [[illegible]] Perpetuo. Plin. lib. 20. cap. 6. Ita vocatur ulcus aciem hebetans, & in angulo oculi perpetim humor emanans.

Perpĕtior, petĕris, pessus sum, [[illegible]] pĕti. Idem quod Perpetuo, aut Fortiter pati. Ter. Eun. 1. 1. 3.
— an potius ita me comparem,
Non perpeti meretricum contumelias? Cic. 2. Fam. 16. Nonne tibi affirmavi quidvis me potius perpessurum, quam ex Italia ad bellum civile me exiturum?
Nunquam perpeti. Cic. 5. Verr. 129. Hæc tu, tametsi omnium hominum dissolutissimus, crudelissimusque semper fuisti, tamen nunquam perpetere.
Perpeti & Perferre. Cic. 5. Verr. 131.
Perpeti & perferre facile omnes. Cic. 2. de Orat. 77.
Sufferre & perpeti aliquid. Cic. 4. Fam. 5. Malim nisi hoc pejus sit, hæc sufferre & perpeti.
Dolorem. Cic. 1. de Fin. 48. Iidem etiam dolorem sæpe perpetiuntur: ne, si id non faciant, incidant in majorem.
Iram cælique marisque. Ovid. 14. Met. 472.
Mendicitatem multi perpetiuntur, ut vivant. Cic. 5. de Fin. 32.
Multa pro aliquo. Cic. 1. Fam. 9. Ut mihi, tam multa pro se perpesso, atque perfuncto, concederet.
Omnia. Propert. lib. 2. 26. 35.
Quidvis. Cic. 5. Verr. 45. Tanta vis erat injuriarum, ut homines quidvis perpeti, quam non de istius pravitate & injuriis deplorare & conqueri mallent.
Ultima. Ovid. 2. Trist. 187.

Perpetiens, entis. Partic. [[illegible]] Cic. 2. de Fin. 65. Qui nobis miserabilis videtur audientibus, ille perpetienti erat voluntarius.

Perpessus, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Damna perpessus. Claud. in Cons. Prob. & Olyb. 258.
Ventos perpessus & imbres. Virg. 9. Æn. 60.
Vincla turpia perpessus. Propert. lib. 2. 2. 15.

Perpessio, ōnis. f. [[illegible]] Cic. 2. de Invent. 163. Patientia est honestatis aut utilitatis causa rerum arduarum ac difficilium voluntaria ac diuturna perpessio.

Perpessitius, a, um. Adj. Qui patiendo assuefactus est. Senec. Epist. 53. Lenis motiuncula decipit: sed ubi creverit, & vera febris exarserit, etiam duro & perpessitio confessionem accipit. Socratem perpessitium senem. Idem Epist. 104. H. St.

Perpĕto, ivi, itum, ĕre. ex Per & Peto compositum; Continue & sine ulla intermissione petere, peragere, perficere. Unde & Perpetuum & Perpetuum dicimus. Perottus.

Perpĕtro, [[illegible]] āre. ex Per & Patro; significat Perficere, auctore Fest. & plerumque in malam partem sumitur. Plaut. Cas. 1. 4. 16.
Nam cur non ego id perpetrem quod occœpi?
Perpetrare cædem. Liv. 2. 6. pr.
Judicium perpetrare. Tacit. lib. 13. Ann. 27.

Perpetrātus, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Bellum perpetratum. Liv. 24. 45 Perpetrato bello, tum consultandum, utrum defectio prius merita sit pœnæ, an hic reditus veniæ.
Pace. Liv. 33. 21.
Parte prima perpetrata, i. e. Absoluta. Varr. de Ling. Lat. lib. 6. alias
Pugna perpetrata. Liv. 44.
Sacrificio rite perpetrato. Liv. 44. 37. extr.
Perpetratis omnibus quæ ad pacem deûm pertinent. Liv. 24. 11. pr.

Perpetratio, ōnis. f. Tertull. & Augustin.

Perpetrātor, ōris. m. Sidon. & Augustin.

Perpetrābilis, e. Adj. Tertull.

Perpĕtuus, a, um. Adj. [[illegible]] Solidum, non concisum in frusta, sed continuatum, non interruptum, aut Non temporis spatio intermissum. Ter. Hec. 1. 2. 12.
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli. Idem Adelph. 4. 1. 4.
Triduo hoc perpetuo.
Perpetuus & Annuus, contraria. Cic. Post red. in Senat. 4. Respublica sine Consulibus esset; neque solum parentibus perpetuis, verum etiam tutoribus annuis esset orbata, sententias dicere prohiberemini.
Perpetuus & Idem. V. [illegible]
Affinitas. Ter. Hec. 2. 2. 10.
Ætatem perpetuam, pro Perpetuo. Lucret. lib. 3. 999.
Nec, quod sub magno scrutentur pectore, quicquam
Perpetuam ætatem poterunt reperire profecto.
Ævum. Lucret. lib. 5. 162.
Alimenta. Plin. lib. 7. cap. 36.
Amicitia firma & perpetua. Qu. Cic. de Petit. Cons. 21.
Amor. Liv. Modo sit perpetuus hujus, qua vivimus, pacis amor.
Cibus. Plaut. Pers. 3. 1. 2.
Consuetudo alicujus. Cic. pro Milon. 52.
Cum assidua & perpetua. Cic. 6. Fam. 13.
Cursus stellarum perennes & perpetui. Cic. 2. de Nat. Deor. 56.
Defensio salutis meæ constans & perpetua. Cic. Post. red. in Senat. 13.
Disputatio longior & perpetua. Cic. 2. de Orat. 16.
Febris perpetua, quam Celsus Continuam appellat. Plin. lib. 7. cap. 51.
Festivitatis perpetuæ genus. Cic. 2. de Orat. 219.
Fides solida & perpetua. Plaut. Merc. 2. 3. 44.
Salvos sum, si quidem isti dicto solida & perpetua est fides.
Flos ævi. Ovid. 9. Met. 435.
Fœnore perpetuo ut ducerentur centesimæ Senatusconsulto factum est. Cic. 5. Att. 21.
Formido. Virg. 4. Ecl. 14.
Imbres. Hor. 1. Carm. 7. 17.
Imperium perpetuum, Temporario opponitur. Plaut. Cist. 1. 3. 46.
Ira. Ovid. 5. Trist. 4. 17.
Juventa. Virg. 4. Æn. 32.
Languor. Ovid. 3. Trist. 8. 24.
Legis perpetuæ & æternæ vis. Cic. 1. de Nat. Deor. 40.
Malum. Ovid. 2. Amor. 5. 4.
Mansio in ratione bene considerata stabilis & perpetua. Definitio est Perseverantiæ, apud Cic. 2. de Invent. 164.
Morbum perpetuum jurare. Cic. 12. Att. 14. Quod si erit durius, tamen & ipse perpetuum morbum jurabo.
Nox. Ovid. 7. Met. 2.
Pax. Ovid. 4. Fast. 408.
In pace perpetua esse. Cic. 3. in Catil. 29.
Quæstiones. Cic. de Clar. Orat. 106. Nam & quæstiones perpetuæ hoc adolescente constitutæ sunt, quæ antea nullæ fuerunt. Quæstiones, i. e. Judicia publica, quibus Judex quæstionis præesse solebat. Perpetuæ, h. e. Quibus Romani perpetuo uterentur.
Risu perpetuo contendere ilia. Ovid. 3. de Arte Am. 285.
Sacra. Cic. 2. de Legib. 47.
Sermo. Lucret. lib. 4. 541.
Sitis. Ovid. 1. Amor. 8. 14.
Sopor perpetuus, Mors. Hor. 1. Carm. 24. 5.
Studium perpetuum in aliquem. Cn. Magnus Ciceroni, 8. Att. 14.
Sumptus perpetuos suppeditare. Cic. 2. Off. 42.
Taciturnitas. Cic. 3. Verr. 80.
Virginitas. Ovid. 4. Trist. 2. 14.
Vita. Lucret. lib. 3. 13.
Perpetuus, crebro de Spatio dicitur, pro Continuus. ut,
Acies perpetua. Plin. lib. 8. cap. 30.
Ædes perpetuæ ruunt, i. e. Totum ædificium. Plaut. Most. 1. 2. 36.
Agmen totius Italiæ. Cic. in Pison. 51. At meus quidem is fuit, ut a Brundusio usque Romam agmen perpetuum totius Italiæ viderem.
Carmen. Ovid. 1. Met. 4.
Fossæ perpetuæ. Cæs. in Comment. de Bell. Gall. 7. 73. 8.
Historiam rerum gestarum perpetuam complecti. Cic. 5. Fam. 12.
Juris perpetui, & universi generis quæstio. Cic. 2. de Orat. 141.
Montes perpetui, Multi & continui. Liv. Saltus perpetuis montibus inter se juncti.
Oratio, cui opp. Altercatio. Cic. 1. Att. 13. Clodium præsentem fregi in Senatu, cum oratione perpetua, plenissima gravitatis, tum altercatione.
Palatum

Paludes perpetuæ. Cæf. 6. de Bell. Gall. 5. Erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus, silvisque muniti.
Præda perpetua est mea. i. n. Tota mea. Plaut. Rud. 4. 3. 48.
Satio perpetua atque æquabilis. Cic. 5. Verr. 112. i. e. Plana & integra, quum pars nulla est, quæ non seratur.
Trabes perpetuæ, i. e. Solidæ & non coagmentatæ; inquit Budæus. Cæf. 7. Bell. Gall. 23.
Perpetuæ & conreatæ voluptates. Cic. 5. Tusc. 96.
Non est perpetuum. Budæus; Perpetuum pro Generali accipitur, quod quod semper obtinet. Paul. in l. Quum hæreditas. D. ad Senatusconsultum Trebel. Nam quod dicitur retinere eum oportere: non est perpetuum. i. e. Non semper accidit. Celf. lib. 2. cap. 10. Quum sit notum minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est. i. e. Non usquequaque verum est.
Perpetuum & Sempiternum. Cic. 4. in Catil. 18. Ignem Vestæ perpetuum ac sempiternum.
Ut sunt humana, nihil est perpetuum datum. Plaut. Cist. 1. 3. 46.
In perpetuum. Cic. pro Planc. 90. Ego vero si tum illorum impiorum ferro ac manu concidissem, in perpetuum Resp. civile præsidium salutis suæ perdidisset.
Paulisper & In perpetuum, contraria. Cic. 1. in Catil. 30. Hoc autem uno interfecto, intelligo hanc Reip. pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse.
In perpetuum res suas alienare, Quod vulgo Pro semper dicunt. Cic. 2. de Lege Agr. 54.
Perpetuum edictum, quod non, ut Lycurgi leges, quavis meliore conditione allata, immutatur, sed quod ratam & immotam æquitatem habens, semper virescit. Ceterum ex eo tempore apud Romanos factum est perpetuum edictum, quo jus illud prætorium ad certam & fixam formulam redactum est: antea enim quotannis immutabatur. Usurpat Budæus Perpetuum edictum, pro Lege Evangelica, quod ea nullo unquam tempore immutari, nulla carie fœdari, nullis tyrannorum machinamentis violari, nullis fabulis obduci, nullis calumniis everti, conspurcarique poterit. V. EDICTUM.

PERPĔTUUM, Adv. [[illegible]] Assidue, semper. Ter. Adelph. 4. 1. 6.
Misere nimis perpetuum cupio, ut cœpi, in lætitia degere. [Immo subauditur Diem ex superioribus, & dictum est, pro Totum. V. Donat.

PERPETUO, Adv. [[illegible]] Idem. Ter. Andr. 3. 3. 39.
Tibi ita hoc videtur, at ego non posse arbitror,
Neque illum hanc perpetuo habere, neque me perpeti. Cic. 7. Verr. 82. Quid civitates, quæ in amicitia, fideque Populi Romani perpetuo manserant?
Perii perpetuo. Ter. Adelph. 2. 4. 19.
Virens perpetuo buxus. Ovid. 10. Met. 97.

PERPETUĀLIS, e. Adj. [[illegible]] Quintil. lib. 2. cap. 14. [illegible], id est (ut dicamus quo modo possumus) universalis, vel perpetualis. V. Spon. Misc. Erud. Antiq. p. 128.

PERPETUĀRIUS, a, um. Adj. Budæus, In titulo De locatione prædiorum civilium vel fiscalium. C. per totum titulum, hæc dictio Perpetuarius, Conductorem, & colonum significat, qui perpetuo rem conduxit, Prædia domus nostræ si semel jure perpetuo apud aliquem fuerunt, ad alium transferre perpetuarium non oportet. Et subinde eodem modo. Sunt etiam alibi Fundi perpetuarii ad distinctionem, ut videtur, Emphyteuticorum.

PERPETUĬTAS, ātis. f. [[illegible]] Continuatio. Cic. 1. de Fin. 86. Qui autem diffidet perpetuitati bonorum suorum, timeat necesse est, ne aliquando amissis illis sit miser.
Perpetuitas & Constantia. Cic. 5. Tusc. 31. Non igitur ex singulis vocibus philosophi spectandi sunt, sed ex perpetuitate atque constantia.
Causa perpetuitatis machinata est natura mares & feminas. Cic. 2. de Nat. Deor. 128.
Fidelis ad perpetuitatem benevolentia. Cic. 2. Off. 23.
Dicendi perpetuitas. Cic. in Orat. 7.
Laudis perpetuitas. Cic. 10. Fam. 12. Cujus est hæc summa, ut omnia metiri dignitate malim, quam ambitione: majoremque fructum ponere in perpetuitate laudis, quam in celeritate Præturæ.
Monumentorum perpetuitas. Plin. lib. 34. cap. 9. in fine.
Sermonis perpetuitas. Cic. 2. de Orat. 250. Non fere quisquam reperietur præter hunc, in utroque genere excellens, & in illo quod in perpetuitate sermonis, & hoc quod in celeritate atque dicto est.
Temporis consequentis. Cic. 1. Tusc. 97.
Verborum. Cic. 3. de Orat. 190. Neque semper utendum est perpetuitate & quasi conversione verborum, sed sæpe carpenda membris minutioribus oratio est.
Vitæ. Vita perpetua. Cic. 1. Off. 119. In tota vita constituenda, multo est major rei cura adhibenda, ut constare in vitæ perpetuitate possimus nobismetipsis, nec in ullo officio claudicare.
Perpetuitas voluntatis. Cic. 3. Q. frat. 3.
Addere muneribus perpetuitatem, Reddere perennia. Plin. in Paneg. cap. 94. pr.
Perpetuitas, pro Immortalitate. Cic. de Univers. 35. Neutiquam tamen dissolvemini, neque vos ulla mortis fata periment: nec fraus valentior quam consilium meum, quod majus est vinculum ad perpetuitatem vestram, quam illa, quibus estis tum, quum gignebamini, colligati.

PERPETUO, āre. Sine intermissione continuare. Cic. 3. de Orat. 179. Ut si cui sit infinitus spiritus datus, tamen eum perpetuare verba nolimus.
Obligationem perpetuare, Paulus sexies utitur in l. Si servum. D. de verb. signif.

PERPETUĀTUS, a, um. Partic. Arator extrem. lib. 1. in Act. Apost.
— his est tibi, Roma, catenis
Perpetuata salus.

PERPETUĬTO, āre. Esse perpetuum, & æternum. Enn. Annal. lib. 9.
Libertatemque ut perpetuitassint quam maxime. Non. 2. 632.

PERPEXUS, a, um. Adj. Valde & cum cura pexus. Firmic. lib. 5. cap. 5.
Qui perpexam barbam in omnibus cogitationibus suis permulceant.

PERPICTUS, a, um. [[illegible]] Partic. a verbo Pingo, & præpositione Per, augendi significationem habente. Ovid. 10. Met. 262.
Lilia, perpictasque pilas. Alii legunt,

Liliaque, pictasque pilas. Heinf. autem conjicit,
Lilia fert pictasque pilas. V. not. Burm.

PERPLĂCEO, ui, itum, [[illegible]] ēre. Valde placere. Ter. Heaut. 5. 5. 28. Cic. 3. Att. 23. Sed si est aliquid in spe, vide legem, quam T. Fadio scripsit Visellius: ea mihi perplacet.

PERPLEXUS, a, um. Adj. [[illegible]] Intricatus. Liv. 34. 14. Ex iis Menippus, ignorare se dixit, quidnam perplexi sua legatio haberet.
Responsum Punico astu perplexum. Liv. 35. 14. extr.
Figuris perplexis indupedita. Lucret. lib. 2. 101.
Foramina. Lucret. lib. 4. 603.
Iter. Virg. 9. Æn. 391.
Motus perplexior. Plin. lib. 2. cap. 15.
Sermones perplexi, Dubii, ambigui. Liv. 40. 5.
Perplexus sermo quodammodo opponi videtur simplici. Ut apud Livium libro 36. p. 2. Epirotarum legatio erat minime in partem ullam liberi aut simplicis animi. Paulo post Perplexam legationem dicit. H. St. Exstant cap. 5. d. libri.
Alia significatione usus est Valer. lib. 3. cap. 4. 3. de Servio Tullio, Ad summam, aut unde processerit, aut quo pervenerit, statuæ ipsius titulus abunde testatur, servili cognomine, & regia appellatione perplexus.

PERPLEXE, Adv. [[illegible]] Implicite, inordinate. Ter. Eun. 5. 1. pr.
Pergin' scelesta mecum perplexe loqui?
Scio, nescio: abiit, audivi: ego non adfui.
Agere perplexe. Liv. 8. 23.
Indicare perplexe. Liv. 6. 13.
Respondere perplexe. Liv. 30. 42.
Perplexe & Palam, contraria. Liv. 30. 20. pr.
Compar. Ammian. 22. 8. Adsuetudo perplexius litigandi.

PERPLEXIM, aliud Adv. [[illegible]] Idem. Plaut. Stich. 1. 2. 18.
Utrum ergo perplexim lacessam oratione ad hunc modum, &c. conf. Non. 11. 50.

PERPLEXĬTAS, ātis. f. Ammian. 18. 14. (Vales. cap. 6.) Ob perplexitatem nimiam.

PERPLEXIO, ōnis. f. Porcius Latro decl. in Catilin. §. 33. extr. Me fateor persæpe deliravisse miris perplexionibus illius.
Perplexio, Pontanus in Actio pag. 264. Nimirum omni studio fugienda est obscuritas, loquendique perplexio ac dubietas. H. St. Defuit h. v. in Lugd.

PERPLEXOR, [[illegible]] āri. Valde ligare, & in dubio ponere. Plaut. Aul. 2. 2. 81.
— at scio quo vos pacto soleatis perplexarier:
Pactum, non pactum est: non pactum, pactum est, quod vobis lubet.

PERPLEXĀBĬLIS, e. Adj. [[illegible]] Plaut. Asin. 4. 1. 47.
Neque ullum verbum faciat perplexabile. Non. 2. 638. Perplexabile, Figuratum, quod aliud audiatur, aliud sentiatur.

PERPLEXABILĬTER, Adv. [[illegible]] Plaut. Stich. 1. 2. 28.
Perplexabiliter earum hodie perpavefaciam pectora.

PERPLĬCĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] interjecta conjunctione per tmesin extulit Lucret. lib. 2. 394.
Aut magis hamatis inter se, perque plicatis.

PERPLUO, ui, ūtum, [[illegible]] ēre. Transmittere pluviam. Quintil. lib. 6. cap. 3. Quum cœnaculum ejus perplueret. i. e. Per medium pluviam admitteret. Cato R. R. cap. 155. In villa quum pluet, circumire oportet, sicubi perpluat: & ubi pluerit, tegulam signare carbone.
Perpluit in pectus meum, per translationem. Plaut. Most. 1. 3. 8.
Hæc illa est tempestas mea, mihi quæ modestiam omnem
Detexit, tectus qua fui; quom mihi Amor & Cupido
In pectus perpluit meum. [Lege Quâ mihi.
Benefacta benefactis aliis pertegito, ne perpluant. Plaut. Trin. 2. 2. 41. conf. Most. 1. 2. 30.

PERPLŪS, ūris. Adj. [[illegible]] Plin. lib. 13. cap. 24. Spondetque jugero ejus, annuos perplures, vel mediocri solo, reditus. Alia exemplaria habent Annua HS. MM.

PERPLŪRIMUM, Adv. [[illegible]] ut, Perplurimum refert. Plin. lib. 2. cap. 54.

PERPOL, [[illegible]] Adverbium esse jurandi quidam putavere, apud Plaut. Cas. 2. 6. 18.
Perpol sæpe peccas: ST. ita fit ubi quid tanto opere expetas. Et apud Ter. Hec. 1. 1. 1.
Perpol quam paucos reperias meretricibus fideles evenire amatores.
Verum Donat. in hunc locum sic ait, Perpol quam paucos. Ordo est, Pol perquam paucos reperias. nam Perpol non est Latinum, sed [illegible], Perquam, id est nimio. Ex his Donati verbis videre est apud Plautum in exemplo præcedenti, ordinem esse talem, Pol, persæpe peccas.

PERPŎLIO, īvi, ītum, [[illegible]] īre. Valde polire, absolvere, & supremam manum addere. Cic. 2. de Orat. 54. Sed iste ipse Cœlius, neque distinxit historiam varietate locorum, neque verborum collocatione, & tractu orationis leni & æquabili perpolivit illud opus.
Æqualiter perpolire aliquid. Auctor ad Heren. lib. 4. 19.
Perpolire & Absolvere. Cic. de Univers. 40. Id omne, & quæ sequentia essent, perpolirent, & absolverent.
Instituta perpolire. Cic. 5. Fam. 12. Tu interea non cessabis, & ea, quæ habes instituta, perpolies, nosque diliges.
Partes aliquas orationis præceptis artium perpolire. Cic. 2. de Orat. 201.

PERPOLĪTUS, a, um. [[illegible]] Partic. ut,
Aurum tritu perpolitum. Plin. lib. 33. cap. 4.
Perpolitus litteris, Translate. Cic. in Pison. 70. Est autem hic, de quo loquor, non philosophia solum, sed etiam litteris, quod fere ceteros Epicureos negligere dicunt, perpolitus.
In dicendo perfecti & perpoliti homines. Cic. 1. de Orat. 58.
Oratio ornata & perpolita. Cic. 1. de Orat. 31.
Vita humanitate perpolita. Cic. pro Sext. 92.

PERPOLĪTE, Adv. Superl. Auct. ad Herenn. 4. 43. Ut continuationes perfecte & perpolitissime possint esse absolutæ.

PERPOLITIO, ōnis. f. [[illegible]] Auctor ad Herenn. lib. 4. 19. Verborum exornatio est, quæ ipsius sermonis insignita continetur perpolitione.

PERPŎPŬLOR, [[illegible]] āri. Totum populari & vastare. Liv. 22. 1. Annibal emissus e mœnibus perpopuletur Italiam, vastandoque & urendo omnia,

omnia, ad Romana mœnia perveniat. Tacit. 14. Ann. 26. Quosque nobis aversos animi cognoverat, cædibus & incendiis perpopulatus.

PERPOPULĀTUS, a, um. Partic. Pass. ut, Ager perpopulatus. Liv. 26. 9. Hannibal, infestius perpopulato agro Fregellano, in Labicanum venit.

PERPORTO, āre. Liv. 28. 46. extr. Valerius prædam Etruscam, Ligurumque montanorum captivos, Carthaginem perportantes, tradit.

PERPŌTIOR, īri. Idem quod Potiri. ut, Honesta pace perpotiri. Justin. de Confirmat. Dig. §. 12. conf. lib. 12. Cod. t. 7. l. 2. &c.

PERPŌTO, [[illegible]] āre. Totum tempus in potationibus consumere. Cic. 7. Verr. 87. Similiter totus dies, in litore tabernaculo posito, perpotabat. Ibid. 100. Prætore tot dies cum mulierculis perpotante. [An Totos? Laticem amarum perpotare. Lucret. lib. 1. 939.

PERPOTATIO, ōnis. f. [[illegible]] Cic. in Pison 22. Quid cum tuis sordidissimis gregibus intemperatissimas perpotationes prædicem?

PERPRESSA, æ. f. Herba, calculos ejicere dicitur. Plin. 26. 8.

PERPRĬMO, ĕre. Perpetuo premere. Hor. Epod. 16. 58.

— mollis & expes

Innominata perprimat cubilia. i. e. Semper jacent in cubili. [obscuro.

PERPRŎPINQUUS, a, um. Adj. Cic. 1. de Divin. 45.

Perpropinqua hæc bene verruncent populo. V. ibi Grater. & Davis.

PERPRŎPĔRE, Adv. Plaut Mil. 2. 4. 10. Peri perpropere.

PERPROSPER, ĕra, ĕrum, Adj. ut, Valetudo perprospera. Suet. Claud. cap. 31. pr. Valetudine, sicut olim gravi, ita princeps perprospera usus est. H. St. desiderabatur in Lugd.

PERPRŪRISCO, [[illegible]] ĕre. Idem quod Admodum prurire. Plaut. Stich. 5. 5. 20.

Lepidam & suavem cantationem aliquam occipio cinædicam,
Ubi perpruriscamus usque ex unguiculis.

PERPŬDESCIT, ĕre. Valde pudere. Nep. Fragm. 12. 6. Quando perpudescet miscenda, &c.

PERPUGNAX, ācis. Adj. Cic. 1. de Orat. 95. Dicere Carneades solebat, ingenium tuum, Crasse, vehementer admirans, me sibi perfacilem in audiendo, te perpugnacem in disputando esse visum.
Vulgo Repugnacem, Vide REPUGNAX. H. St.

PERPULCHER, chra, chrum. Adj. [[illegible]] Valde pulchram significat. Ter. Eun. 3. 2. 25.

Perpulchra, credo, dona: haud nostris similia.

PERPUNCTUS, a, um. Partic. a Perpungo. Cæl. Aurel. Acut. 2. 10. Perpuncti sentiunt.

PERPURGO, [[illegible]] āre. Totum, sive omnino purgare. Cic. 2. de Nat. Deor. 127. Cervæque paulo ante partum perpurgant se quadam herbula, quæ seselis dicitur.

PERPURGĀTUS, a, um. Partic. ut, Perpurgatis auribus alicui operam dare, per translationem dixit Plaut. Mil. 3. 1. 176.
Locus perpurgatus, i. e. Perpolitus, expeditus. Cic. pro Muren. 51. Nunc mihi tertius ille locus est orationis de ambitus criminibus, perpurgatus ab iis qui ante me dixerunt.

PERPŪSILLUS, a, um. Adj. ut, Corpus perpusillum. Chrysolog. Serm. 160. A quo

PERPUSILLUM, Adv. Cic. 2. de Orat. 245. Hic ille, Non accusabis, perpusillum rogabo.

PERPŪTO, [[illegible]] āre. Perfecte putare, declarare, vel potius Proferre. Plaut. Cist. 1. 3. 7.

— nunc operam date
Ut ego argumentum hoc vobis plane perputem.

PERQUAM, Adv. [[illegible]] positivis jungitur & verbis: & idem significat quod Quam. Plaut. Rud. 3. 3. 9. Propulit perquam indignis modis. Ter. Adelph. 4. 2. 28.

Laudas? næ ille continebit posthac, si sapiet manus.
D. Fortiter. S. perquam: quia miseram mulierem, & me servolum,
Qui referire non audebam, vicit, hui perfortiter. Ubi Donat.

Perquam, i. e. Nimis.
Perquam breviter perstringere aliquid atque attingere. Cic. 2. de Orat. 101.
Perquam flebiliter lamentatur in vulnere Ulysses apud Pacovium. Cic. 2. Tusc 49.
Perquam grave est dictu, Hic quam ille dignior. Cic. pro Planc. 16.
Perquam modica portio hæreditatis. Ulp. in L j. §. illud. D. de conjung. cum emancip. liber. ejus.
Perquam optanda nobis varietas & incredibilis illa vis dicendi Carneadis. Cic. 2. de Orat. 161.
Perquam pauxillo minores. Lucret. lib. 5. 590.
Perquam puerile aliquid videri. Cic. 2. de Orat. 108.
Perquam rotunda semina. Lucret. lib. 3. 188.

At quod mobile tantopere'st, constare rotundis
Perquam seminibus debet, perquamque minutis.

Perquam subito. Lucret. lib. 4. 170.
Perquam, superlativo aliquando junctum legitur. Curt. lib. 4. 6. 2. Perquam maximo potest exercitu comparato.

PERQUIESCO, ēvi, ĕre. Apul. 8. Met. p. 211. Elmenh. Totam perquiescimus noctem.

PERQUĪRO, sīvi, sītum, [[illegible]] ĕre. Diligenter quærere. Ovid. 3. Met. 3.

Quum pater ignarus natam perquirere Cadmo
Imperat. Cæs. 6. Bell. Gall. 8. Aditus, viasque in Suevos perquirit.

Homines perquirere & investigare ex omni regione, &c. Q. Cic. de Petit. Consul. 24.
Indicia perquirere. Lucret. lib. 6. 381.
Res contemplari & perquirere. Cic. 5. de Fin. 48. Videmusne, ut pueri, ne verberibus quidem a contemplandis rebus perquirendisque deterreantur?
Perquirere, pro Interrogare. Cic. 5. Verr. 133. Non persequeris? non perseveras? non perquiris, cui dixerit Apronius? quis audierit? unde hoc natum, quemadmodum prolatum sit?
Perquiritur. Impersonale. Cic. pro Cluent. 180. Ne multa, perquiritur a coactoribus: invenitur ea serrula ad Stratonem pervenisse.

PERQUĪSĪTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Plin. lib. 18. cap. 4. Et postea inventis omnibus perquisitis, causaque rerum & ratione simul eruta, &c.

PERQUISĪTE, Adv. [[illegible]] Cic. 1. de Invent. 77. Quæ pertinere autem ad dicendum putamus, ea nos commodius quam ceteros attendisse non affirmamus, sed perquisitius & diligentius conscripsisse pollicemur.

PERQUISĪTOR, ōris. m. [[illegible]] Plaut. Stich. 2. 2. 61.

Jam non faciam auctionem, mihi obtigit hæreditas.
Malevoli perquisitores auctionum perierint. Adde Ammian. 14. 17.

PERQUĪRĪTĀTUS, a, um. Partic. a Perquirito, frequent. ut, Opusculum perquiritatum. Claud. Mamert. præf. lib. 1.

PERRHÆBI, ōrum. m. [Περραιβοί] Populi fuerunt Thessaliæ, qui Lapitharum potentia fracti, fugerunt in Ætoliæ montana, Pindo monti proxima, quæ regio ab ipsis Perrhæbia (Περραιβία) dicta est, ipseque Pindus cognominatus est Perrhæbus. Propert. 3. 5. 33.

Aut cur Perrhæbi tremuere cacumina Pindi? V. Plin. 4. 2. Liv. 44. 2. Stephano Περραιβός Civitas Thessaliæ est.

PERRĀRUS, a, um. Adj. [[illegible]] Valde rarus. Plin. lib. 31 cap. 3. Perrarum est ut levior sit aliqua. Liv. 6. pr. Tum quod perrare per eadem tempora litteræ fuere. Adde 29. 38.

PERRĀRO, Adv. [[illegible]] Cic. 2. de Fin. 51. Hor. 2. Serm. 5. 50.

— perraro hæc alea fallit.

Reperitur perraro. Cic. pro Planc. 23.
Venit perraro in oppidum. Cic. pro Rosc. Amer. 52.

PERRECTUS, V. PERGO.

PERRĒPO, psi, ptum, [[illegible]] ĕre. Idem fere quod simplex Repere, & ut de quocunque animali dicitur, ita etiam de rebus inanimis. Columel. lib. 6. cap. 5. Cavendum quoque est, ne ad præsepia sus aut gallina perrepat.
Tellurem genibus perrepere. Tibul. lib. 1. 2. 87.
De vite Columel. lib. 4. cap. 24. At si longius, quam ritus agricolarum permittit, & a capite vitis emicuerit, & brachiis in aliena jugorum compluvia perrepserit, &c.

PERREPTO, [[illegible]] āre. frequent. Idem. Plaut. Rud. 1. 4. 4.

Omnia jam circumcursavi, atque omnibus in latebris perreptavi
Quærere conservam, voce, oculis, auribus, ut pervestigarem.

Ter. Adelph. 4. 6. 3.

Perreptavi usque omne oppidum, ad portam, ad lacum,
Quo non?

PERRĪDĬCŬLUS, a, um. Adj. [[illegible]] Valde ridiculum significat. Cic. 3. de Orat. 72. Atque hos omnes qui artes rhetoricas exponunt, perridiculos. Et 2. de Orat. 77. Sed tamen est eorum doctrina, quantum ego judicare possum, perridicula.

PERRĪDĬCŬLE, Adv. [[illegible]] Cic. 2. de Orat. 239. In quo non modo illud præcipitur, ne quid insulse, sed etiam si quid perridicule possis, vitandum est oratori utrumque, ne aut scurrilis jocus sit, aut mimicus.

PERRŌDO, si, sum, [[illegible]] ĕre. Totum, aut Vehementer rodere. Plin. lib. 34. cap. 18. Valet purgare, sistere, excalfacere, perrodere. Idem lib. 30. cap. 16. Ungulas tantum mularum repertas, neque aliam ullam materiam quæ non perroderetur a veneno Stygis aquæ.

PERRŎGO, [[illegible]] āre. proprie dicebantur Consules, qui sententias in senatu rogabant. Plin. in Paneg. cap. 60. pr. Parum est, ut in curiam venias, nisi & convocas: ut intersis Senatui, nisi & præsides: ut censentes audias, nisi & perrogas.
Sententias perrogare, significat Omnes ad extremum usque rogare, ut fiat Senatusconsultum. Liv. lib. 29. 19. Perrogari eo die sententiæ non potuerunt, accensis pro Scipione, & adversus Scipionem studiis. Ad Tacit. 4. Hist. 9.

PERROGITO, āre. frequent. Pacuv. apud Priscian. 4. p. 634. Defessa perrogitando advenas de natis.

PERRUMPO, rūpi, ruptum, [[illegible]] ĕre. Omnino rumpere. Cæs. 1. Bell. Civil. 26. Ut rates perrumperet, atque opera disturbaret.
Aerem perrumpere. Cic. 1. Tusc. 42. Necesse est ferantur ad cælum, & ab his perrumpatur & dividatur crassus hic & concretus aer. Et ib. Accedit ut eo facilius animus evadat ex hoc aere, quem sæpe jam densum appello, eumque perrumpat, quod nihil est animo velocius.
Corpus perrumpere introitu. Lucret. lib. 2. 407.
Limina perrumpit bipenni. Virg. 2. Æn. 480.
Nodos validos. Lucret. lib. 4. 1142.
Saxa perrumpere aurum amat. Hor. 3. Carm. 16. 10.
Perrumpere, Irrumpere, vi, seu violenter intrare. Cæs. 6. Bell. Gall. 38. Perrumpere nituntur. Ibid. lib. 7. 19. Ut si eam paludem Romani perrumpere conarentur, hæsitantes premerent ex loco superiore.
Exercitu perrumpere. Cic. 8. Att. 19. Exercitum firmum habere oportet, quo confidamus perrumpere nos posse.
Perrumpere ad. Liv. 26. 7. pr. Nec per castra eorum perrumpi ad Capuam posse.
Perrumpere in vestibulum templi. Liv. 3. 18. conf. 26. 5.
In arces perrumpere. Sil. lib. 12. 698.
Perrumpere per mediam hostium aciem. Liv. 3. 70.
Aciem perrumpere. Virg. 12. Æn. 513.
Agmen perrumpere. Claud. de 6. Cons. Hon. 460. Liv. 8. 30. Qui, aliquoties impetu capto, perrumpere non poterat hostium agmen.
Castra perrumpere, Disturbare & confringere. Auctor de Viris illustr. cap. 49. Asdrubalis & Syphacis castra una nocte perrupit.
Difficultates. Plin. lib. 8. cap. 23. de aspide, Perrumpit omnes difficultates, permeat spatia.
Fastidia. Hor. 1. Epist. 10. 25.
Affectu perrumpi, Vinci, permoveri. Tacit. 3. Ann. 15.
Leges perrumpere, Violare, effringere. Cic. 3. Off. 36. Emolumenta rerum fallacibus judiciis vident: pœnam, non dico legum, quas sæpe perrumpunt, sed ipsius turpitudinis, quæ acerbissima est, non vident.
Leges perrumpere milite. Lucan. lib. 1. 322.
Periculum. Cic. in Partit. 112. Aut si patefactum esset, depellendi criminis, vel perrumpendi periculi, vel in longinquum tempus differendi.

PERRUPTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Moles perrupta. Sil. lib. 13. 741.
Acies perrupta. Tacit. 2. Hist. 44.
Castra perrupta. Idem 2. Hist. 15.

PERSÆPE, Adv. [[illegible]] Cic. de Amicit. 77. Recte etiam præcipi potest in amicitiis, ne quis intemperata quadam benevolentia (quod persæpe fit) impediat magnas utilitates amicorum. Hor. Epod. 14. 11.

Qui persæpe cava testudine flevit amorem. conf. PERPAU.

Persa-

Digitized by Google

PERSÆVUS, a, um. Adj. Mela 2. 5. extr. Parva flumina, ubi accrevere, persæva.

PERSALSUS, a, um Adj. [πολυαλμυρὸς] Valde salsum significat. Cic. 2. de Orat. 279. Persalsum illud est apud Nævium, Quid plorat pater?

PERSALSE, Adv. [πολυαστείως] Cic. 2. Q. frat. 14. Trebatium quod ad te miserim, persalse & humaniter etiam mihi gratias agit.

PERSALŪTO, [κατασπάζομαι] āre. Salutationem peragere. Cic. pro Flacc. 42. Et qui ita sit ambitiosus, ut omnes vos nosque quotidie persalutet. Et Curt. 10. 5. 3. Donec a toto exercitu ad ultimum persalutatus est.

PERSALUTĀTIO, ōnis. f. Cic. pro Muren. 44. Non declamatio potius, quam persalutatio.

PERSANCTE, Adv. [πολυοσίως] pro Valde sancte & religiose. Ter. Hec. 5. 2. 5. Phidippe, Bacchis dejerat persancte. Plaut. Idque persancte juravit se facturum. V. Suet. Tit. 10 & Ner. 35.

PERSĀNO, [ἐξιάομαι] āre. Omnino sanare. Plin. lib. 20. cap. 22. Vomicas rumpere, purgare, persanare promittens.

PERSANĀTUS, a, um Partic. m. Ulcera persanata. Sen. Epist. 8.

PERSĀNUS, a, um. Adj. Omnino sanus. Cato R. R. cap. 157. Ut radices polypi persanas facias.

PERSĂPIENS, entis. Adj. [πάνυ σοφὸς] Valde sapientem significat. Cic. de Provinc. Consul. 44. Quod magni cujusdam hominis & persapientis videtur.

PERSAPIENTER, Adv. [λίαν σοφῶς] Cic. pro Milon. 11. Etsi persapienter, & quodammodo tacite dat ipsa lex potestatem defendendi, &c.

PERSCIENS, entis. Valde sciens. Lamprid. in Commodo cap. 5. Perennis autem, Commodi animum persciens. In aliis deest Animum.

PERSCIENTER, Adv. [πάνυ ἐπιστημονικῶς] Admodum scienter & industrie. Cic. de Clar. Orat. 202. Et ut ad infirmitatem laterum perscienter contentionem omnem remiserat.

PERSCINDO, idi, issum, [κατασχίζω] ĕre. quasi Per medium scindere. Liv. 21. 58. Nam nec explicare quicquam, nec statuere poterant: nec quod statutum esset, manebat: omnia perscindente vento.
Nubem perscidit ventus. Lucret. lib. 6. 137.
Vestem perscindere e membris. Tibull. lib. 1. 10. 63.
Perscindi, forma passiva. Lucret. lib. 4. 605.
Perscinduntur enim, nisi recta foramina tranant.

PERSCISSUS, a, um. [κατασχισθεὶς] Partic. ut; Carbasus perscissa petulantibus auris. Lucret. lib. 6. 110. Alii rectius legunt Euris.

PERSCISCO, ĕre. Dictys Cret. Bell. Troj. 2. 37. Hector caussam tumultus eorum cupidus perscisceret.

PERSCĪTUS, a, um. Adj. Admodum scitus. [πάνυ σοφὸς] Cic. 15. Att. 5. Epistolam tibi misi, ut tu de provincia Bruti & Cassii perscita. Quædam exemplaria legunt, Per s. c. ita scribit & Balbus, &c V. not.

PERSCRĪBO, psi, ptum, [ἀναγράφω] ĕre. In totum scribere, inquit Perottus: vel Amplissime, & Bene (ut ita dicam) ad longum scribere. Cic. 14. Fam. 5. Omnes sunt redditæ, diligentissimeque a te perscripta omnia. Idem 14 Fam. 23. Quod ni ita putarem, ipse perscriberem. De suis rebus ad aliquem perscribere. Cic. 5. Fam. 3.
Auctoritatem perscribere. V. Auctoritas, in AUCTOR.
Blanditias perscribere vino. Ovid. 1. de Arte Am. 571.
Orationem mitissimam alicui. Cic. 5. Fam. 4.
Rationes scire & litterate perscribere. Cic. in. Pison. 61.
Versum puris verbis. Hor. 1. Serm. 4. 54.
Versu aliquid. Ovid. 2. de Ponto, 7. 33.
Perscribere, est enim In tabulas publicas, in actaque referre: quod *in registro scribere* vulgo dicunt, vocabulo a Regestis corrupto. Cic. 6. Verr. 140. Primum mihi litteras publicas, quas in ærario sanctiore conditas habebant, proferunt: in quibus ostendunt omnia, quæ dixi ablata, esse perscripta. Idem pro Rosc. Com. 2. Egone hanc manum plenam perfidiæ, & hos digitos meos impellere potui, ut falsum perscriberem nomen? Cic. pro Sull. 41. Constituo senatores, qui omnia indicum dicta, interrogata, responsa perscriberent.
Senatusconsultum. Cic. 3. in Catil. 13.
In tabulas perscribere, ut Referre in tabulas. Cic. 3. Verr. 60. In tabulas publicas ad ærarium perscribenda curavit.
Quia notata, non perscripta erat summa. Sueton. in Galba cap. 5. ubi Beroald. dicit Notari summam per notas, at Perscribere esse, Ipsis litteris integraque dictione summam explicare. Vide plura apud illum. H. St. In re per se clara non necessaria scil.
Usuras. Cic. 9. Att. 14. Viri boni usuras perscribunt? i. e. Nomina debitorum in codicem referunt. Viros bonos ironice vocat Fœneratores.
Perscribere, pro Præscribere. Cic. 1. Acad. 23. Ex hac descriptione, agendi quoque aliquid in vita, & officii ipsius initium reperiebatur, quod erat in conservatione earum rerum, quas natura perscriberet. Emendatis in codd. legitur Præscriberet.
Perscribere pecuniam, pro Reddere creditori per scripturam. Creditori, non præsenti pecunia numerata, sed per scripturam satisfacere. Ter. Phorm. 5. 8. 30.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
Argentum jube rursus rescribi, Phormio.
P. Quod? næ ego perscripsi porro illis quibus debui. Ubi Donatus; Perscripsi, Multis per scripturam reddidi, multis dedi. Sic Cic. 16. Att. 2. ubi Græv. V. conf. Suet. Jul. cap. 42.
Pecuniam in ædem sacram reficiendam perscribere. Cic. pro Flacc. 44.
Perscribere castulli planitiem, Perlustrare oculis, Circumspicere. Sallust. Jugurth. cap. 98. V. ibi Cl. Wasse.

PERSCRIPTUS, a, um. Partic. [ἀναγεγραμμένος] dicitur Quod litteris consignatum est, & monumentis antiquis continetur, apud Ciceronem semper: ut de Arusp. Resp. 32. Quanquam hoc si minus Civili jure perscriptum est, lege tamen naturæ, communi jure gentium sancitum est, ut nihil mortales a diis immortalibus usurpare possint. Budæus.
Auctoritas Senatus perscripta. Cic. 1. Fam 2.

PERSCRIPTIO, ōnis. f. [ἀναγραφὴ] Cic. 5. Fam. 2. Jam illud Senatusconsultum, quod eo die factum est, ex perscriptione est, ut dum id extabit, officium meum in te obscurum esse non possit.
Perscriptiones, pro Contractibus & instrumentis pactorum posuit Cicero, quod *registrum* vulgus appellat, teste Budæo. Cic. 5. Philip. 11. Illa vero dissipatio pecuniæ publicæ ferenda nullo modo est, per quam septies millies falsis perscriptionibus, donationibusque avertit. Idem pro Flac. 74.

Perscriptiones cum mulierculis aperta circumscriptione fecisti: tutor his rebus Græcorum legibus ascribendus fuit. Budæus hoc loco pro Syngraphis dicit accipi.
Perscriptio, Solutio. Cic. 12. Att 51. extr. De Cærellia quid tibi placeret, Tiro mihi narravit: debere, non esse dignitatis meæ: perscriptionem tibi placere. Hoc est solutionem. Perscribimus enim in tabulis, cui data pecunia sit. Adde quod mox sequitur: Sustinenda tamen solutio est nominis Cærelliani, dum & de Methone & de Faberio sciamus. V. in ipso verbo plura.

PERSCRIPTOR, ōris. m. [ἀναγραφεὺς] Tabellio sive Cautor, qui formulam concipit. Cic. 5. Verr. 168. Scribam tuum dicit, Verres, hujus perscriptorem fœnerationis fuisse. Budæus.

PERSCRIPTŪRA, æ. f. Ulpian. Dig. 29. t. 1. l. 3. Testamenti facere perscripturam.

PERSCRŪTOR, [ἐξετάζω] āri. Diligenter inquirere. Cic. 2. Off. 25. Præmittebatque de stipatoribus suis, qui perscrutarentur arculas muliebres: & ne quod in vestimentis telum occultaretur, exquirerent.
Investigare & perscrutari omnia. Cic. 6. Verr. 47.
Reperire ac Perscrutari. Cic. 6. Verr. 30. Jam ut hæc omnia reperire ac perscrutari solitus sit, Judices, est operæ pretium cognoscere.
Speculari & Perscrutari. Cic. 5. Tusc. 59. Sic noctu ad eas ventitabat, ut omnia specularetur & perscrutaretur ante.
Litteras legis perscrutari. Cic. 1. de Invent. 68. Ergo in hoc quoque judicio definite litteras legis perscrutari, & legem (ut æquum est) ex utilitate Reip. considerate.
Naturam criminis penitus perscrutari. Cic. pro Flacc. 19. Itaque perscrutamini penitus naturam, rationemque criminum: jam nihil præter speciem, nihil præter terrorem ac minas reperietis.
Voluntatem alicujus domesticis suspicionibus. Cic. 2. de Invent. 128.
Activa forma usus est Plaut. Aulul. 4. 4. 30. Postremo jam hunc perscrutavi.

PERSCRUTĀTUS, a, um. Partic. passive. Ammian. 27. 4. Montium venis perscrutatis.
Conditiones perscrutatæ. Aggen. de Limit. p. 56. ed. Goes.

PERSCRUTATIO, ōnis. f. Senec. ad Helviam cap. 9. extr. Quid opus est profundi perscrutatione?

PERSCRUTATOR, ōris. m. Capitol. in Maxim. Jun. cap. 1. Qui harum rerum perscrutatores fuisse dicuntur.
Electi perscrutatores. Veget. de Re Mil. 3. 8. Al. Exsecutores.

PERSĔA, æ. f. [περσέα] Arbor est (inquit Dioscorides 1. 187.) fructum ferens stomacho accommodatum, & qui edendo sit, in quo Phalangia inveniuntur, quæ κρανιοκολάπτα dicuntur: præsertim in Thebaide Ægypti parte. Hujus arboris meminit & Strabo libro ultimo, comam ei perpetuam tribuens, & fructum magnitudine piri, figura oblonga, amygdalæ modo putamine inclusum & corio. Plutarchus item auctor est, Perseam arborem in Ægypto Isidi gratissimam esse, quod fructum ferat cordi similem, folium vero linguæ. Galenus quoque in Ægypto Perseam se vidisse testatur, magnis arboribus comparandam, cujus (inquit) pomum in Perside tam præsentis veneni esse tradunt, ut vescentes interimat. In Ægyptum vero translatam & peregrinatione mitigatam, poma ferre cibis idonea, turbinata, piri facie. Ex quibus omnibus satis constat, Perseam arborem sui generis esse, & a nostrate Persica omnino diversam.

PERSĔCO, ui, ctum, [ἐκτέμνω] āre. Perfecte secare, & dividere. Cic. 4. Acad. 122. Eodem modo rerum naturas persecare, aperire, dividere possumus, ut videamus terra penitusne defixa sit, & quasi radicibus suis hæreat, an media pendeat?
Persecare & Conficere. Cic. 13. Att. 23. Quare da te in sermonem, & perseca: & confice, excita, compella, loquere, ut te cum illo Scæva loqui putes.
Persecare vitium aliquod, ne serpat latius. Liv. 40. 19. extr. [An Præsecare?

PERSECTOR, āri. V. PERSEQUOR.

PERSĔDEO, ēdi, ĕre. Sen. Epist. 108. Quid ergo? non novimus quosdam qui multis apud philosophiam annis persederint, & ne colorem quidem duxerint? Liv. lib. 45. 39. Hoc quoque quod ridetis, in equo dies noctesque persedendo habeo.

PERSEGNIS, e. Adj. [πολύοκνος] Valde segnem significat. Liv. lib. 25. 15. Pedestre prælium fuit persegne, paucis in prima acie pugnantibus Romanis.

PERSĒIS, idis. f. [Περσηΐς] fuit, teste Hesiodo in Theogonia v. 356. una ex Nymphis, Oceani & Tethyos filia. conf. v. 957.
Perseia quoque, Persea, & Perseis dicta est Hecate a patre Perse. V. HECATE.

PERSEIOAE Herbæ. V. post PERSEA.

PERSĔNEX, ĕnis. c. [πολυγέρων] Valde senex. Sueton. de Clar. Gram. cap. 9. Namque jam persenex pauperem se, & habitare sub tegulis quodam scripto fatetur.

PERSENESCO, ĕre. Eutrop. 1. 11. Cum uxore persenuit.

PERSENĪLIS, e. Adj. Vulg. Interpr. Josuæ 23. 1. Josua jam longævus & persenilis ætatis.

PERSENTIO, si, sum, [αἰσθάνομαι] īre. Idem quod Sentio. Virg. 4. Æn. 448.
— magno persentit pectore curas.

PERSENTISCO, ĕre. Inchoativum, Percipere aliquid fieri. Ter. Heaut. 5. 1. 43.
Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi essem lapis? quæ vidi? væ misero mihi.
Viscera persentiscunt. Lucret. lib. 3. 250.
Concutitur tum sanguis, viscera persentiscunt
Omnia, &c. Quidam tamen sic legi volunt,
Tum quatitur sanguis, tum viscera persentiscunt.

PERSĔPHŎNĒ, ēs. f. [Περσεφόνη] Dea est, quæ a nostris Proserpina dicitur, quanquam & priori vocabulo nonnunquam nostri poetæ utuntur. Ovid. 4. Fast. 591.
At neque Persephone digna est prædone marito.
Pro morte etiam ponitur. Ovid. 21. Epist. 46.
Persephone nostras pulsat acerba fores. Et Tibull. 3. 5. 5.
At mihi Persephone nigram denunciat horam.

PERSĔPŎLIS, is. f. [Περσέπολις] Urbs Persidis a Perseo condita, ut est apud Strabonem lib. 15. qui per diphthongum scribit Περσαίπολις.

PERSEPOLITANA Regio in Perside, qua fluvius Euphrates in mare devolvi-

volvitur. Habet Araxem fluvium, qui ex Parætacis in Persidem defluit. Strabo lib. 15.

PERSEQUOR, secutus sum, [ἐπιδιώκω] sequi. Insequi, insectari. Plaut. Men. 4. 1. 8.

Hem hac abiit: si vis persequi vestigiis. Ter. Phorm. 5. 3. 18.
Quoquo hinc asportabitur terrarum, certum est persequi.

Terra & mari persequi aliquem. Cic. 7. Att. 22.
Vestigiis ipsius aliquem. Cic. de Clar. Orat. 307. Brute, possis (nam Attico hæc nota sunt) & videre quemadmodum simus in spatio Q. Hortensium ipsius vestigiis persecuti. Per translationem.
Acrius aliquid. Cic. 2. de Orat. 182.
Academiam veterem persequamur. Cic. 1. Acad. 7.
Antiqua persequi. Cic. 1. de Fin. 36. In quo maxime consuevit jactare vestra se oratio, tua præsertim, qui studiose antiqua persequeris, claris & fortibus viris commemorandis, &c.
Artem aliquam. Cic. 1. de Fin. 72. Eas ergo artes persequeretur, vivendi artem tantam, tamque operosam, & perinde fructuosam, relinqueret?
Cærimonias institutas. Cic. pro Domo 141.
Consuetudine & celeritate scribendi, facillime quæ dicerentur persequi. Cic. pro Sull. 42.
Diverticula, flexiones, & solitudines. Cic. in Pison 53.
Extrema si idem persequitur, qui inchoavit, jam omnia perfecta videbimus. Cic. de Provinc. Consul. 19.
Factis persequi quod dicimus. Plaut. Mercat. 3. 2. 11. i. e. Facere.
Feras. Ovid. 9. Epist. 34.
Imperium patris persequi, pro Facere. Plaut. Stich. 1. 2. 84.
Incœpta persequi. Liv. 6. 33.
Instituta alicujus servare, & vestigiis persequi. Cic. 4. Acad. 3. In eodem tanta prudentia fuit in constituendis temperandisque civitatibus, tanta æquitas, ut hodie stet Asia Luculli institutis servandis, & quasi vestigiis persequendis.
Mandata alicujus persequi & conficere. Cic. 2. Q. frat. 13. Facies scilicet ut mea mandata digeras, persequare, conficias.
Mores patris persequi, Sequi, Imitari. Plaut. Asin. 1. 1. 58.

Eos me decretum est persequi mores patris. h. e. Tentare ut mores patris exprimam.

Numeris cursus siderum persequi. Cic. 2. de Divin. 17. Solis defectiones, itemque Lunæ prædicuntur in multos annos ab his, qui siderum motus numeris persequuntur.
Otium persequi. Hor. Epod. 1. 7.
Promissa alterius persequi, Ut scilicet ille stet promissis. Plaut. Mercat. prol. 85.
Quæstiones infinitas. Cic. 4. Acad. 117. Non persequor quæstiones infinitas: tantum de principiis rerum, quibus omnia constant, videamus quem probet.
Scelus suum, Perpetrare. Ovid. 8. Met. 774.
Sectam atque instituta aliquorum hominum. Cic. 7. Verr. 180.
Sententiam persequi ad finem. i. e. Exsequi. Ulpian. in l. A divo Pio. §. 1. Sententiam Romæ dictam etiam in provinciis posse per Præsides, si hoc jussi fuerint, ad finem persequi, Imperator noster cum patre rescripsit.
Spem infinitam. Cic. pro Dejot. 13.
Vestigia alicujus. Cic. 1. de Orat. 105. Cujus vestigia qui persequi cupiunt, ejus sententiam sciscitantur.
Viam. Ter. Hec. 3. 5. 4.
Vitam inopem & vagam. Cic. 12. Philipp. 15.
Vita persequi disciplinam. Cic. 4. Tusc. 5. Hanc amplissimam omnium artium, bene vivendi disciplinam, vita magis, quam litteris persecuti sunt.
Voce aliquid. Cic. pro Planc. Sed quia neque necesse est me id persequi voce, quod vos mente videatis.
Voluptates cujusquemodi. Cic. 2. de Fin. 3.
Superstitio quocunque te verteris persequitur. Cic. 2. de Divin. 149.
Vitia aliquem persequuntur ab institutione puerili. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Persequi, in malum, ut, Armis furialibus persequi aliquem. Lucan. lib. 1. 200.
Bello persequi aliquem. Cæs. 1. Bell. Gall. 14. Cic. 5. Fam. 1. Ad v. Calend. Maji, quum de iis, qui hostes judicati sunt, bello persequendis sententiæ dicerentur.
Judicio aliquem. Cic. pro Flacc. 47. Hunc æstuantem & tergiversantem judicio ille persequitur.
Bona sua repetere ac persequi lite atque judicio. Cic. 5. Verr. 47.
Hæreditates, aut syngraphas suas, Exigere. Cic. 3. de Legib. 18.
Inimicitias paternas magna cum gloria. Cic. 4. Acad. 1.
Injurias persequi, Ulcisci. Cic. pro Cæcin. 32. Hanc puto me habere actionem, ut per interdictum meum jus teneam, atque injuriam tuam persequar.
Jus suum persequi, Defendere. Ter. Adel. 2. 1. 9. Cic. 1. Verr. 21. Cur his non modo persequendi juris sui, sed etiam deplorandæ calamitatis adimis potestatem?
Mortem alicujus. Cic. pro Domo 49.
Odio persequitur omnes. Senec. Hippol. 2.
Pœnas alicujus persequi, pro Ulcisci. Cic. 9. Att. 17. M. Bruti se pœnas persequi, omniumque eorum, in quos Sulla crudelis hoc socio fuisset.
Pœnas a seditioso cive per bonos viros judicio persequi. Cic. 1. Fam. 9.
Rem suam, De re pecuniaria judicio disceptare. Cic. pro Quint. 45.
Vitem relictam persequitur strondens curvo dente. Virg. 2. Georg. 408.
Persequi, Pertractare, Perscribere, ut
Philosophiam Latinis litteris. Cic. 1. Acad. 12. conf. supra, Vita persequi.
Partes causarum singulas ad ultimam speciem persequi. Quintil. 7. 2.
Res has commodissime persecutus est Xenophon in eo libro qui, &c. Cic. 2. Off. 87.
Res Annibalis diligentissime persecutus Cœlius. Cic. 1. de Divin. 49.
Scriptura persequi. Cic. 15. Fam. 21. Quum ea, quæ scriptura persecutus es, sine summo amore cogitare non potuerim.
Stilum alicujus. Cic. 6. Fam. 7.
Versibus aliqua. Cic. de Senect. 16.
Voluptates nominatim omnes persequitur Epicurus. Cic. 1. de Nat. Deor. 112.

PERSEQUENS, entis. [ἐπιδιώκων] Partic. ut,
Flagitii persequens. Plaut. Curc. 2. 1. 1.
Inimicitiarum persequentissimus. Auct. ad Heren. lib. 2. 29.

PERSECUTUS, a, um. Partic. Vellej. 2. 6. 4. Hunc L. Opimius Cos. qui Prætor Fregellas exciderat, persecutus armis, &c.

PERSECUTIO, ōnis. f. [καταδίωξις] Cic. in Orat. 141. Quum in altera gratiæ, gloriæ, præsidii plurimum esset: in altera persecutionum, cautionumque præceptio. Ulpian. in l. Pecuniæ verbum. D. de Verborum & rerum significatione, Persecutionis autem verbo extraordinarias persecutiones puto contineri: utputa fideicommissorum, & si quæ aliæ sunt, quæ non habent juris ordinarii exsecutionem.
Persecutio, apud Scriptores Christianos est Dira vexatio & tyrannica afflictio maxime piorum & innocentium. V. Lactantii libellum de Mortibus persecutorum.

PERSECUTOR, ōris. m. Sectator. Isidor. Orig. cap. 10. in P. Persecutor non semper pro malo intelligitur, unde, Persecutor, perfecte secutor. conf. Cod. l. 10. tit. 72.
Item Insectator. Capitol. in Albin. cap. 11. conf. dict. præced.

PERSECUTRIX, īcis. f. Augustin. de consensu Evangelist. 1. 25. Herculem Junonem, persecutricem suam, coli prohiberet.

PERSECUTORIA, æ. f. Diploma seu licentia scripta data aliquid persequirendi. Cod. 10. t. 72. l. 1. Præmissa persecutoria aurum persequi.

PERSEQUAX, ācis. Adj. Apul. append. Florid. extr. p. 366. Elem. Ales oculis persequax, unguibus pertinax. adde Sidon. 4. Epist. 9.

PERSECTOR, [καταδιώκω] ări. Diligenter sectari, perscrutari. Lucret. lib. 2. 165.

Nec persectari primordia singula quæque. Legitur & Perscrutari.

PERSECTANS, antis. Partic. ut, Accipitres persectantes. Lucret. lib. 4. 1004. i. e. Insectantes. Lambinus.

PERSĔRO, sēvi, sătum, [κατασπείρω] ĕre. Totum serere. Plautus autem per translationem pro Disseminare posuit, quum ait, Inde vestis perserit. [Ubi?

PERSERVIO, īre. Vopisc. in Probo cap. 18. Germani Probo potius perservire maluerunt, quam cum Bonoso esse.

PERSERVO, āre. Constanter servare. Tertull. de Patient. cap. 5. Si donum interdictu patientiam perservasset.

PERSES, is. m. [Πέρσης] auctore Herodoto lib. 7. Filius fuit Persei & naes filii ex Andromeda Cephei filia, a quo Persas originem ducere scribit. Hic, teste Plinio lib. 7. cap. 5. primus sagittas reperit. I. PERSEUS. Nam utroque modo scribitur.
Fuit item alter Perses, vel Perseus, rex Macedonum ultimus, qui, ut ait Sabellicus, fractis opibus regni, humiliter & abjecte jacuit ad pedes Æmilii: a quo ductus est in triumphum Romam cum filio, periitque in carcere, mærore animi confectus. V. Liv. de bello Macedon.
Fuit & alius Perses, pater Hecates, frater Æetæ. V. HECATE.
Achæmenius Perses. Stat. 5. Silv. 3. 187. V. ACHÆMENII.

PERSĔVĒRO, [διατελέω, διαμένω, διαγίγνομαι, διαρκέω, ...] āre. Cum constantia animi & quadam ... ... naare. Cic. de Amicit. 24. Orestes autem ita ut erat, Orestem se esse perseveraret. Subaudi Dicere.
Perseverare & transigere aliquid. Cic. pro Quint. 76. Ut confiteare, neque eorum tam temerarium quenquam fuisse, neque turpem, id quod turpissima suscepisses, perseverare & transigere potuisse.
Constanter perseverare. Cic. 7. Fam. 29. Quare, Cicero mi, perseveres constanter nos conservare.
Ad ultimum. Liv.
In aliquo perseverare. Cæs. 5. Bell. Gall. 36. Cotta se ad armatum hostem iturum negat, atque in eo perseverat.
Statuit jus dicere, & in eo perseveravit. Cic. de Provinc. Consul. 10.
In constantia perseverare. Cic. 9. Philipp. 6
In errore perseverare, nullius, nisi insipientis est: errare, cujusvis hominis. Cic. 12. Philipp. 5.
In labore suo. Quintil. lib. 1. cap. 12.
In proposito. Liv. 36.
In sententia eadem. Cic. 3. de Nat. Deor. 83.
In sententia sua vetere perseverare & permanere. Cic. 3. de Legib. 27.
In vitiis. Cic. 2. de Invent. 164.
In usum propriam. Quintil. in prooem. extr. lib. 6.
Perseverare id se facturos. Paterc. lib. 2. 92. In comitiis habendis præcipuam egit Consulem. Nam & Quæstoram petentes, quos indignos judicavit, profiteri vetuit. Et quum id facturos se perseverarent, consularem, si in campum descendissent, vindictam minatus est.
Obligatio perseverat, Subsistit. Paulus in l. Lucius. D. Quib. mod. pign. vel hypoth. solvitur.
Perseveratum est, Impers. Cic. 6. Verr. 85. Quod quum illis, qui videbant, indignum: qui audiebant, incredibile videretur, non est ab isto primo illo adventu perseveratum.

PERSEVĔRANS, antis. [διαγενόμενος, διαρκής] Partic. Curt. 6. 7. ... Ad ultimum adversari scelus perseverantem metu mortis terret.
Compar. Liv. 5. 30. Valerius perseverantior cædendis hostibus in fuga fuit.
Superl. Columel. præf. lib. 1. In mos servatus est perseverantissimo colendorum agrorum studio.

PERSEVERANTER, [ἐπικαρτερῶν] Adv. Constanter. ut,
Perseveranter obtinere. Plin. lib. 23. cap. 1.
Compar. Liv. 21. 10. Quo lenius agunt, segnius incipiant: eo quum cœperint, vereor ne perseverantius sæviant.
Superl. Plin. 4. Epist. 21. Nam patrem illarum defunctum quoque perseverantissime diligo, ut actione mea librisque testatum est.

PERSEVERANTIA, æ. f. [ἐπιμονή] Constantia.
Perseverantia est in ratione bene considerata stabilis & perpetua permansio. Cic. 2. de Invent. 164.
Constantia, gravitas, perseverantia retinenda est. Cic. 7. Philipp. 14.
Fides, diligentia, Perseverantia. Cic. 5. Verr. 144. Cujus ille fidei, diligentiæ, perseverantiæ nulla ratione eripi possit.
Nimia perseverantia. Cic. pro Domo 8.
Stativa perseverantia. Firmic. lib. 3. cap. 6.
Retinere perseverentiam sententiæ suæ. Cic. pro Planc. 89.

PERSEVĔRĀTUS, a, um. Adj. Continuatus. Justin. 12. 6. Perseverata inedia quatriduo.

PERSEVERATIO, ōnis. f. Apul. in Asclep. extr. Cognovimus te, æterna perseveratio.

PERSEVERABILIS, e. Adj. ut, Resumptio perseverabilis. Cæl. Aurel. Tard. 3. cap. 2.

PERSEVERUS, a, um. [μάλα αὐστηρός] Adj. ut, Imperium perseverum Tacit. 15 Ann 48.

PERSEVERE, Adv. Idem. ut, Perseverè inquirere. Plin. 9 Epist. 5.

PERSEUS, ei. dissyll. [Περσεύς] vel PERSES, æ, sive i. m. sicut Achilles, is, vel i. Achilleus, ei. Viri proprium, de quo multa in fabulis narrantur. Hic fertur Cephei gener, quod Andromedam ceto expositam liberatam a periculo, uxorem duxerit, qui nobilitatis & virtutis causa ad sidera dicitur pervenisse. Cic. 2. de Nat. Deor. 112. Arctorum autem Septentrionem pallis palmis subsequitur Cepheus: hunc antecedit Cassiopea. Ad pedes Andromedæ Perseus describitur. V. Herodot. lib. 7. & Ovid. 4. Met. 696.
Aerei Perseos plantaria. Valer. 1. Argon. 68.
Inachius Perseus. Claud. 1. in Rufin. 278.
Peonipes. Catul. in Camerium, 53. 24. conf. VERSES.

PERSEIS, Idis f. [Περσηΐς] patronym. a Perseo. Ovid. 4. de Ponto, 16. 25.
Trinacriusque suæ Perseidos auctor & actor.

PERSIA, æ. [Περσία] seu PERSIS, idis. & PERSIDA, æ. f. Orientalis regio, a Perse, seu a Perseo rege sic dicta. Virg. 4. Georg. 290.
Quaque pharetratæ vicinia Persidis urget. Ovid. 1. Met. 62.
Eurus ad Auroram, Nabathæaque regna recessit,
Persidaque, &c. Hic primum inventa est ars magica. Ad eam Nimbrod gigas post confusionem linguarum abiit, Persasque ignem colere docuit. Primus in ea rex (sicut refert Justin. lib. 1.) fuit Cyrus. In ea lapillorum multa copia.
Danama Persis. Ovid. 1. de Arte Am. 225. Danae mater fuit Persei, qui regioni nomen dedisse putatur.
Tabellæ e Persia allatæ. Plaut. Pers. 4. 3. 28.

PERSÆ, arum. m. [Πέρσαι] Populi Persiam incolentes. Lucan. lib. 10. 269.
Ex Phariis Persisque fuit, Macedumque tyrannis.
Relligio impia Persarum. Catull. in Gellium, 87. 4.
Graves. Hor. 4. Carm. 2. 22.
Infidi Persæ. Hor. 4. Carm. 15. 23.
Vescuntur nasturtio Persæ. Cic. 2. de Finib. 92.
Persæ cera circumlitos mortuos condiunt, ut quammaxime permaneant diuturna corpore. Cic. 1. Tusc. 108.
In Persis augurantur & divinant Magi, qui congregantur in fano commentandi causa, atque inter se colloquendi. Cic. 1. de Divin. 90.
Rex Persarum quisquam esse non potest, qui non ante Magorum disciplinam scientiamque perceperit. Cic. 1. de Divin. 91.
Reges Persarum plures uxores habere, his autem uxoribus civitates attribuere ajunt solere, hoc modo, Hæc civitas mulieri redimiculum præbeat, hæc in collum, hæc in crines: ita populos habent universos non solum conscios libidinis suæ, verum etiam administros. Cic. 5. Verr. 76.
Persarum vigui rege beatior. Hor. 3. Carm. 9. 4.

PERSEIS, Idis. [Περσηΐς] patronym. f. ut, Herbæ Perseides, Magicæ. Ovid. Rem. Amor. 263.

PERSICUS, a, um. Adj. [Περσικός] Quod ex Persia est: ut, Regnum Persicum. Juven. 14. Sat. 328.
Bracca Persica. Ovid. 5. Trist. 10. 34.
Libri Persici. Cic. 1. de Divin. 46.
Mala persica, dicta sunt, quod ex Persia primum allata sunt. Plin. lib. 13. cap 9. Ægyptus & Persicam arborem sui generis habet, similem piro, folia retinentem. Fertilitas assidua ei, subnascente crastino fructu: maturitas Etesiarum afflatu. Pomum longius piro, inclusum amygdalæ putamine & corio: colore herbido, sed ubi our illi, huic prunum, differens brevitate ac mollitie: & quamvis blandiatur prædulcis suavitas, innocuum conf. PERSEA.
Portum Persicum Plautus quum ait, Euboicum mare videtur significare, quod in eo classis Persarum dicitur stetisse, non procul a Thebis. Persicum Plautus dixit peracutum. [Hoc quid sit nescio.
Persicæ porticus meminit Cic. 15. Att. 9. p. 629. ubi V. Græv.
Sinus Persicus. Plinius lib. 6. cap. 26. Rubrum mare, idem cum Persico sinu, quum longe sint diversa, ut ex Geographis apparet, falso existimavit, his verbis; Persæ Rubrum mare semper accoluere, propter quod is sinus Persicus vocatur. Meminit & Ptolemæus lib. 5. cap. 4. hodie *Le Golfe de Bassora* nomen habet, In cujus ore insula *Ormus*.
Persicus, aliquando pro Opulento & divite accipitur, a Persarum scilicet divitiis, luxuque. Hor. 1. Carm. 38. 1.
Persicos odi, puer, apparatus.
Ornatus Persicus. Cic. de Senect. 59.

PERSICUS, i. & PERSICA, æ. f. Arbor ex Perside primum in Græciam & Italiam advecta. Pallad. 1. tit. 37. Persicus, pirus, pomiferæque arbores. V. Mala Persica paulo supra.

PERSICUM, i. n. Fructus persicæ. Apic. 4. 2. Persice duriora purgabis.

PERSICE, Adv. [Περσικῶς] Quintil. 11. 2. extr. Themistoclem unum intra annum, optime locutum esse Persice constat.

PERSIDEO, ēdi, essum, [ἐφιζάνω] ēre. Idem quod Permanere. Plin. lib. 17. cap 24. Pruinæ perniciosior natura, quoniam lapsa persidet, gelatque, ac ne aura quidem ulla depellitur.

PERSIDES, um. f. pl. Pisces sunt ex genere Polyporum. Plin. lib. 32. cap. ultimo.

PERSIDO, ēdi, essum, [Greek] ēre. ex Sido compositum. Lucret. lib. 1. 308.
At neque quo pacto persederit humor aquai
Visum est. i. e. Insederit, immissus sit, intrarit, penetrarit. Virg. 3. Georg. 442.
Turpis oves tentat scabies, ubi frigidus imber
Altius ad vivum persedit. Servius; Persedit, Medullas & ossa penetravit.
Pestilitas persidit in fruges. Lucret. lib. 6. 1124. Alii legunt Prælidit, sed corrupte.

PERSIGNO, [Greek] āre. Liv. 25. 7. Quibus creati sunt Quinqueviri muris turribusque reficiendis, & Triumviri bini: uni sacris conquirendis donisque persignandis: alteri, &c.
Corpus notis persignare. Mela 1. cap. ult.

PERSILLUM, i. n. vocant sacerdotes Rudiculum picatum, quo anguine Flamen Portunalis arma Quirini unguet. Festus. Persillum dicebant Vas quoddam picatum, In quo erat unguentum unde arma Quirini ungebantur. Paulus.

PERSIMILIS, e. Adj. [παρόμοιος] Multum similis. Cic. de Petit. Cons. 7. Nihil sane præter memoriam, quæ est germana litteraturæ quodammodo, & in dissimili genere persimilis. Hor. de Arte Poet. 7.
Credite, Pisones, isti tabulæ fore librum
Persimilem, cujus, velut ægri somnia, vanæ
Fingentur species: &c.

PERSISTO, stiti, stitum. [ἐμμένω] ĕre. Durare, perseverare. Apulejus. Quum me rogassent, an in proposito persisterem. Liv. 38. 14. Parum est non erubuisse absentem, quum per legatos frustraretis nos, nisi præsens quoque in eadem impudentia persistas? Cic. 2. de Fin. 107. Aut pertinacissimus fueris si in eo perstiteris, &c.

PERSITES, æ. Tithymali species. Apul. de Herb. cap. 108.

PERSIUS, i. m. [Πέρσιος] doctissimus Romanorum, de quo Cic. 2. de Orat. 25. C. Lucilius homo doctus & perurbanus dicere solebat, ea quæ scriberet, neque se ab indoctissimis, neque a doctissimis legi velle, quod alteri nihil intelligerent, alteri plus fortasse quam ipse de se intelligi vellet: (quo etiam scripsit, Persium non curo legere: hic enim fuit, ut novimus, omnium fere nostrorum hominum doctissimus: Lælium Decimum volo, quem cognovimus virum bonum & non illitteratum, sed nihil ad Persium) sic ego, &c. Hactenus Cicero.
Persius Flaccus, cujus exstant Satiræ VI. Volaterris Hetruriæ oppido natus est. Constat eum claruisse iisdem temporibus, quibus Domitius Nero imperium urbis Romæ suscepit. In grammatica præceptorem habuit Rhemnium Palæmonem Vicentinum, qui gravissimas inimicitias dicitur exercuisse cum M. Varrone. In Rhetorica Flavium Virginium. Annæum vero Cornutum, qui philosophiæ studio excelluit, magna diligentia, singularique observatione coluit, cumque eo familiarissime diu vixit, ut testatur ipse Satir. 5. 23.

PERSOLATA, æ. f. Herba, de qua Plin. lib 25. cap. 9. Persolata, quam nemo ignorat: Græci vero Arcion vocant, foliis habet majora etiam cucurbitis & hirsutiora, nigrioraque & crassiora, radicem albam & grandem. Persolatam sive persolulatam hoc loco, inquit Hermolaus, Plinius vocat Ungulam caballinam, quæ vulgo dicitur: nam Arction a personata separat. V. eundem in cap. 11. lib. 21. apud Plinium. Alii legunt Personata, vel Persoluta, vel Persollata. V. PERSONA.

PERSOLENNIS, e. Adj. Suet. Neron. cap. 28. Cum dote & flammeo persolenni. [Sed rectius legitur Per solenne nuptiarum. divise.

PERSOLIDO, [Greek] Idem quod simplex Solido. Stat. 1. Theb. 352.
Diffunditque imbres: sicco quos asper hiatu
Persolidat Boreas. h. e. Congelat.

PERSOLLA, V. PERSONA.

PERSOLVO, solvi, solūtum, [ἀποδίδωμι, ἐκτίνω] Perfecte, vel in totum solvere. Ab aliquo persolvere. V. A vel AB.
Stipendium. Cic. 5. Att. 14. Postremo seditio militum sedata ab Appio, stipendiumque eis usque ad Idus Quintil. persolutum.
Grates persolvere dignas. Virg. 1. Æn 605.
Gratis persolvi non potest ne malo patri. Quintil. Decl. 344. h. e. Beneficium ne malo quidem patri reddi potest.
Honorem persolvere alicui. Virg 8. Æn 62.
Officium receptum persolvere. Cic. 7. Verr. 182. Quum & Pop Rom. satisfactum, & receptum officium Siculis necessariis meis erit persolutum.
Præmia promissa. Ovid. 3. Fast. 392.
Promissum. Cic. pro Planc. 103. Sinite me, quod vobis fretus huic sæpe promisi, id a vobis ei persolvere.
Rationem officii. Cic. 7. Verr. 112. Ego mei jam rationem officii confido esse omnibus iniquissimis meis persolutam.
Vota. Propert. lib. 2. 25. 23.
Amico persolvere, Gratiam referre. Cic. 12. Fam. 11. Tantum me tibi debere existimo, quantum persolvere difficile est.
Epistolæ primæ persolvi, venio ad secundam. i. e. Respondi ad ea quæ scripsisti in prima epistola. Cic. 14. Att. 20.
Pœnas persolvere, Dare pœnas. Cic. de Amicit. 37. Pœnas Reipub. graves, justasque persolvit. Virg. 9. Æn. 423.
Tu tamen interea calido mihi sanguine pœnas
Persolves amborum.
Quæstionem, Resolvere. Cic. 7. Att. 3. Sed quoniam grammaticus es, si hoc mihi ζήτημα persolveris, magna me molestia liberaris.

PERSOLVENDUS, a, um. Partic. [Greek] Ovid. ad Liv. 369.
Vita data est utenda, data est sine fœnore nobis
Mutua, nec certa persolvenda die.

PERSŌLUS, a, um. Adj. ut, Persolæ nugæ Plaut. Curc. 1. 3. 36 Ebriola, persolæ nugæ. i e. Solæ & meræ: non, ut quidam primi in litteris ordinis censent, Persicæ. Idem scribit Men. 1. 2. 46.
— oculum effodito persolum
Mihi, Menæchme, si ullum verbum faxo, nisi quod jusseris.
Luscum loquentem introducens. Particula enim augendi addita est verbo, quod omnis expers est incrementi.

PERSOLUTA, æ. f. sive PERSOLUTON, i. n. Herba hortensis apud Ægyptios. Plin. lib. 21. cap. 11. Et persolutam Ægyptus in hortis serit, coronarum gratia. Duo genera ejus, mas & femina.

PERSŌNA, æ. f. [πρόσωπον, προσωπεῖον] significat Qualitatem, cum qua homo differt ab homine, tum in animo, tum in corpore, tum in extra positis: quæ a Rhetoricis enumerantur in attributis personæ: ut Hector ad Priamum, persona filii est, ad Astyanactem persona patris, ad Andromachen persona mariti, ad Paridem persona fratris, ad Sarpedonem amici, ad Achillem persona inimici.
De tribus personis Divinitatis V. Theologos.
Imposuit nobis ipsa natura personam, magna cum excellentia præstantiaque animantium reliquarum. Cic. 1. Off. 97.
Naturam & personam alicujus ad aliquam rationem aptam esse. Cic. Cæsari 9. Att. 11.
Digna tua persona quæ sunt, ea reminiscere. Cic. 4. Fam. 5.
Persona, pro Homine. Cic. 1. de Fin pr. Postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent: genus hoc scribendi, etsi sit elegans, personæ tamen & dignitatis esse negent. Cels. in proœm. lib. 1. Medicos nihil tentasse judico: quia nemo in splendida persona periclitari voluerit conjectura sua: ne si non servasset, occidisse videretur.
Heroicæ personæ Medea & Atreus. Cic. 3. de Nat. Deor. 71.

Obscuræ. Cic. 3. Fam. 5. Neque obscuris personis, nec parvis in caussis res agetur.
Pacifica persona, Vide PACIFICES, H. St.
Contrahere personas ad aliquod negotium. V. CONTRAHO.
Egredi personam. Ulpian. in l. 1. D. de constitut. Quod princeps alicui ob merita indulsit, vel si quam pœnam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur. [i. e. Personale est, nec ad hæredem, vel successorem transmittitur.
Eximere personam. Ulpian. in l. 1. D. Ne quis eum qui in jus vocat. vi exim. Ofilius putat locum huic edicto non esse, si persona quæ in jus vocari non potuit, exempta est: veluti parens, patronus, ceteræque personæ.
Persona, pro eo, quod vulgo dicunt *Nomen vel tuum vel meum.* Cic. Cn. Magno, 8. Att. 11. extr. Subjicere eisdem præliis, ut mea persona semper ad improborum civium impetus aliquid videtur habere populare. i. e. Ut ego semper essem expositus impetui improborum, etiam plaudente quodammodo plebe, inquit Budæus. Idem 12. Philipp. 11. Sic 6. Philipp. 15. Non alienum fuit personas quasdam a vobis recognosci, ut quibuscum bellum gereretur, possitis taciti cogitare.
Hominum innumerabiles personæ. Cic. 2. de Orat. 142.
Colliduntur personæ inter se. Quintil. lib. 7. cap. 1.
Invadere personas favorabiles. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Persona, [μορμολύκειον] pro Facie conficta accipitur, quæ a Græcis προσωπεῖον vocatur. Hanc juniores Larvam vocant. Unde in scænis histriones personas accipiunt, hoc est facies servi, aut ancillæ, aut mariti, aut patris. Plin. lib. 12. cap. 14. Persona adjicitur capiti, densusve reticulus. Martial. lib. 14. 176.

> Sum figuli lusus Rufi, persona Batavi:
> Quæ tu derides, hæc timet ora puer.

Persona, ait Bassus apud Gellium, a personando dicta est. Nam caput & os coopérimento personæ tectum undique, unaque tantum vocis emittendæ via pervium, quod non vaga neque diffusa est, in unum tantummodo exitum collectam coactamque vocem, & magis claros canorosque sonitus facit. Hæc & plura Gellius lib. 5. cap. 7. V. Scalig. Poet. 1. 13.
Cerea persona. Lucret. lib. 4. 298. al. Cretea.
Personæ sunt (ut dictum est) in scæna Qui exprimunt gestu vel habitu senem, vel amatorem, vel jactabundum, &c. Ter. in Prol. Eun. 26.

> Parasiti personam inde ablatam & militis.

Partes & Persona. Cic. pro Muren. 6. Ego autem has partes lenitatis & misericordiæ, quas me natura ipsa docuit, semper egi libenter: illam vero gravitatis severitatisque personam non appetivi.
Convenientes personæ. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Abjicere personam, & Sumere, contraria. Cic. pro Planc. 100. Ubi me, inquam, Plancius, & complexu suo retinuit, multosque menses a capite meo non discessit, abjecta Quæstoria persona, comitisque sumpta.
Adumbrare personam. V. ADUMBRO.
Aptare personam Herculis infantibus. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Capere personam. V. CAPIO.
Capere. ut, Tantam personam, tam gravem, tam severam non capiunt angustiæ pectoris. Cic. in Pison. 44. De dignitate & majestate Consulis.
Constituere personas. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Deponere personam. Cic. Fam. 7.
Ferre alienam. Liv. 3. 36. pr. Ille finis Appio alienæ personæ ferendæ fuit: suo jam inde vivere ingenio cœpit.
Ferre utramque. Hor. 1. Epist. 17. 29.
Formare novam. Hor. de Arte Poet. 126.
Gerere. Cic. 1. Off. 124.
Illigare personas graves sermonibus. V. ILLIGO.
Imponere alicui personam, Dare provinciam. Cic. de Lege Agrar. 2. 48. Et mihi, quæso, ignoscite, si appello talem virum sæpius. Vos mihi Prætori biennio ante, Quirites, hoc eodem in loco personam hanc imposuistis, ut quibuscunque rebus possem, illius absentis dignitatem vobiscum una tuerer.
Imponere alicui personam calumniæ. Cic. 4. Verr. 44. Ecquando his de rebus tales viros audituros existimasti? petatur hæreditas ea, quæ nulla debetur, in prædam Prætoris? interponatur nomen civitatis? imponatur honestæ civitati turpissima persona calumniæ?
Imponere sibi suam personam. Plin. lib. 1. Epist. penult. Sed tu, iterum dicam, plurimum interest, quid esse Tribunatum putes. Tuam personam tibi imponas, quæ sapienti viro ita aptanda est, ut perferatur.
Imponere personam; rursum aliter. Cic. 4. Verr. 108. Dubitete etiamnum si potestis, quis eum iste potissimum ex omni numero delegerit, cui improbam personam imponeret?
Imponere & Detrahere. Cic pro Sull 5. Vehementem & acrem personam, quam mihi tempus & Resp. imposuit, jam voluntas & natura ipsa detraxit.
Induere personam. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Introducuntur personæ in dialogis. V. INTRODUCO.
Servire personæ. Cic. 3. Off. 106. — illud quidem

> Neque dedi, neque do fidem infideli cuiquam.

Idcirco recte a poeta, quia quum tractaretur Atreus, personæ serviendum fuit.
Substituere personas. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Suscipere personam alicujus. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Sustineo unus tres personas, meam, adversarii, judicis. Cic. 2. de Orat. 102.
Sustinet gravissimam personam, qui philosophiam profitetur. Cic. in Pison. 71.
Tenere aliquam personam. Cic. 3. de Orat. 51. Neque adhuc quam personam teneant, aut quid profiteantur, intelligere potuerunt.
Tractare personam alicujus. Quintil. lib. 4. cap. 1. Ipsius autem litigatoris persona tractanda varie est.
Tueri personam magistratus. Cic in Brut. 16.
Tueri personam principis, magnum est in Republica. Cic. 9. Philip. 28.
Personas etiam dicimus Figuras eminentes in ædificiis, quæ aquam ore, vel alia parte fundunt, eoque varios vultus & gestus exprimunt, ut est apud Ulpianum in l. Fundi. D. de Actionibus empti.

PERSŌNĀLIS, e. Adj. [προσωπικός] Quod ad personam pertinet. Unde, Personalis actio, Quæ in personam fit. Personale verbum, Quod per personas distinguitur.
Munus personale, V. Ulpianum, D. de constitut. princip. L. 1.
Usus personalis aquæ. Paulus in l. pen. D. de servit præd. rust.

PERSONALĬTER, Adv. Grammaticorum vox. Gell. 15. 13. Pudetum & pigitum non personaliter per infinitum, &c.
Aliter utitur Arnob. lib. 3. p. 124. Etiamsi personaliter ignoramus, qui sunt Lares, qui sunt Novensiles, qui Penates, &c.

PERSONĀTUS, a, um. Adj. [μορμολυκειωτός] Personis, sive larvis indutus. Cic. 15. Att. 1. Quid est hoc? quid est autem cur ego personatus ambulem? parum ne fœda persona est ipsius senectutis?
Personatus, Qui est de comœdia. Hor. 1. Serm. 4. 56.

> — quis stomachetur eodem
> Quo personatus pacto pater? Hæc Budæus.

Personata fabula quædam Nævii inscribitur, quam putant quidam primum (actam) a personatis histrionibus. Sed quum post multos annos comœdi & tragœdi personis uti cœperint, verisimilius est, eam fabulam, propter inopiam comœdorum, actam novam per Atellanos, qui proprie vocantur Personati: quia jus est iis non cogi in scena ponere personam, quod ceteris histrionibus pati necesse est. Hæc Festus.
Felicitas personata, i. e. Fucata. Senec. Epist 80.

PERSONĀTA, æ. f. [ἄρκειον] Genus herbæ nascentis juxta rivos & flumina. Plin. lib. 25. cap. 9. Quidam arcion personatam vocant, cujus folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Columel. lib. 6. cap. 17. Venena viperæ depellit super scarificationem ferro factam herba, quam vocant personatam, trita, & cum sale imposita. Petasites aliis dicitur, aliis Prosopion.
Personata fundit folia, longa maxima, quæ nonnunquam quidam induerent qui personati in ludis prodirent. Hinc inditum putaverim nomen. Ruel. lib. 1. Arction prosopites personatam in Latino sonat. Vulgus nostrum *glouteronem*, vel *Bardanam*: Officinæ *Lappam majorem* vocant.

PERSONATIA, æ. f. Herba eadem quæ Personata, sive Arcion. Plin. lib. 21. cap. 16. de colocasia, Foliis latissimis etiam si arboreis comparentur, ad similitudinem eorum, quæ personatia in nostris amnibus vocamus. Castigatiora exemplaria habent Personata. V. Dioscorid. lib. 4. cap. 92. Ceterum variant auctores in Personatæ, Personaceæ, Persolatæ & Persolutæ cum nominibus, tum rebus. V. Matthiolum, & Apul. de Herb. cap. 36. & Marc. Empir. cap. 17.

PERSŌNO, ui, [ἐξηχέομαι] āre. Magnum sonum emittere, Magna voce clamare & efferre. Cic. pro Cœl. 47. Illæ vero, non loquuntur solum, verum etiam personant, hoc unius mulieris libidinem esse prolapsam ut ea, &c.
Per urbem totam personat. Valer. 2. Argon. 164.
Cantu tibia personuit solenni. Ovid. 3. Amor. 13. 11. al. Præsonuit.
Cithara aurata personat Iopas. Virg. 1. Æn. 745.
Latratu Cerberus personat regna. Virg. 6. Æn. 418.
Aurem alicujus personare. Hor. 1. Epist. 1. 7.

> Est mihi purgatam crebro qui personet aurem, &c. i. e. Ne admoneat.

Aures personant voce aliqua. Cic 6. Fam. 18. Leptam nostrum in eo [illegible] delectari talibus scriptis: etsi abest maturitas ætatis, tamen personare aures ejus hujusmodi vocibus non est inutile. Hoc loco Personare significat, Aliquid ex audito sonore, vocibusque restare in auribus, quasi idem insusurret, diutiusque illic maneat.
Domus personuit canibus. Hor. 2. Serm. 6. 115.
Tumultu personare alias partes. Liv. 27. 15.
Vicinitas personat cantu tibiarum. Cic. pro Rosc. Amer. 134. [illegible] aurium causa tot homines habet, ut quotidiano cantu vocum, & nervorum, & tibiarum, nocturnisque conviviis tota vicinitas personet.
Fragor. Ovid. 1. Trist. 2. 46.

> Quantus ab æthereo personat axe fragor.

Saxa personuere dulci fistula. Hor. 1. Carm. 17. 12.
Ululatus personant tota urbe. Liv. 39. 15. Non fama modo accepisse vos, sed crepitibus etiam, ululatibusque nocturnis, qui personant tota urbe, certum habeo.

PERSŌNUS, a, um. Adj. Valer. 4. Argon. 418.

> — hæc procul Io
> Spectat ab arce poli, jam divis addita, jamque
> Aspide cincta comas, & ovanti persona sistro.

Adde Petron. cap. 120.

PERSORBEO, bui vel psi, ptum, [ἐκροφέω] ēre. Totum sorbere. Plin. lib. 31. cap. 11. Alias ex his mares existimavere, tenui fistula spissaque, persorbentes, & quæ tinguntur in deliciis, aliquando & purpura.

PERSPĔCŬLOR, [περισκοπέω] āri. Diligenter speculari. Plin. lib. 8. cap. 26. Assidua namque satietate obesus exit in lucus, recentes arborum cæsuras perspeculatus. Hirt. de Bello Afric. cap. 31. Quum de vallo perspecularetur.

PERSPERGO, si, sum, [περιρραντίζω] ĕre. Idem quod Aspergere. Cic. 1. de Orat. 159. Libandus est etiam ex omni genere urbanitatis facetiarum quidam lepos, quo tanquam sale perspergatur omnis oratio. Cato R. R. cap. 130. Codicillos oleaginos, & cetera ligna amurca cruda perspergito, & in sole ponito.

PERSPĪCIO, spexi, spectum, [διορά, σκοπέω] ĕre. Intueri diligenter. Clare animadvertere. Cic. 1. Fam. 2. Perspiciebant enim in Hortensii sententiam multis partibus plures ituros. Cæsar 2. Bell. Gall. cap. 11. Qua de causa discederent, nondum perspexerat.
Perspicere & Penitus introspicere. Cic. pro Sull. 76. Perspicite etiam atque etiam, Judices: nihil est quod in hac causa dici possit vehementius; penitus introspicite Catilinæ, Autronii, Cethegi, Lentuli, ceterorumque mentes, &c.
Perspicere unde natus sit error. Cic. 1. de Fin. 52.
Non satis perspicio ista varietas quæ sit. Cic. 2. de Fin. 10.
Quid in quaque re verum sincerumque sit, quid consentaneum cuique, quid consequens, ex quo quæque gignantur, quæ cujusque rei causa sit perspicere. Cic. 2. Off. 18.
Cum consilio & cura rem aliquam perspicere. Cic. 2. de Invent. 17.
Altius perspicere. V. ALTUS.
Facillime & optime. Cic. 1. Fam. 2.
Funditus perspicere omnes res gestas. Lucret. lib. 1. 479.
Rectius perspicere aliquid Lucret lib. 1. 138.
Causam totam perspicere & pertractare. Cic. 2. de Orat. 118.
Conjectura perspicere. Cic pro Lege Manil. 16. Multa præterea conficio, sed ea vos conjectura perspicitis.

Cum

Digitized by Google

Cura vigili perspexerat omnia. Ovid. 15. Met. 65.
Fidem, Misericordiam, Virtutem alicujus. Cic. 4. Verr. 3. Cujus in Sicilia virtutem hostes, misericordiam victi, fidem ceteri Siculi perspexerunt.
Fronte (ut ajunt) meum erga te amorem perspicere potuisses. Cic. 14. Att. 13. Ex fronte perspicere dicimus, quod statim & velut ipso protinus occursu percipimus. Sumptum a physiognomicis, qui se profitentur ex oris lineamentis, reliquaque corporis specie, ingenium hominis posse deprehendere. Proverbium est.
Naturam loci. Cæsar 1. Bell. Civil. cap. 66.
Se ipsum perspicere, totumque tentare. Cic. 2. de Legib. 59. Quum se ipse perspexerit, totumque tentarit, intelliget quemadmodum a natura subornatus ad vitam venerit, quantaque instrumenta habeat ad obtinendam adipiscendamque sapientiam. De homine.
Studia perspicere & videre frequentiam aliquorum. Cic. 1. Catil. 21.
Virtutem & integritatem alicujus. Cic. 5. Verr. 1. conf. Fidem.
Voluntatem alterius. Cic. 1. Att. 2. Quum perspexero voluntates nobilium, scribam ad te.
Perspicere, pro Revera discernere. Plin. lib. 1. Epist. 10. Ut enim de pictore, scalptore, fictore, nisi artifex judicare: ita nisi sapiens non potest perspicere sapientem.
Perspicitur. Cic. 1. de Invent. 65. Hoc autem quia ipsum ex se perspicitur, & verum esse intelligitur, nihil attinet approbari.
Res ipsæ perspiciantor. Lucret. lib. 4. 259.
In parva pecunia sæpe perspiciuntur quam sint leves quidam amici. Cic. 2. Off. 19.
PERSPECTUS, a, um. Partic. [διεγνωσμένος] Cæs. 2. Bell. Gall. 17. Eorum dierum consuetudine itineris nostri exercitus perspecta.
Amicitia perspecta. Catull. de Cœl. epig. 97. 6.
Cognitum, perspectum, judicatum animum alicujus habere. Cic. ad Brut. 1.
Virtus audita alicujus, Perspecta, præsens, experta; contraria. Cic. pro Corn. Balb. 16. Cujus igitur audita virtus dubitationi locum non daret, hujus præsens, experta atque perspecta obtrectatorum voce lædetur?
Vita aliquorum in rebus honestis atque magnis perspecta. Cic. 1. Off. 149.
Perscribere perspecta & explorata omnia ad aliquem. Cic. 3. Att. 15.
Superl. Cic. 11. Att. 1. Omnem autem spem habeo existimationis privatarumque rerum in tua erga me mihi perspectissima benevolentia.
PERSPECTE, Adv. [διεγνωσμένως] Diligenter, docte.
Ut docte & perspecte sapit. Plaut. Mil. 3. 1. 162.
PERSPICIENTIA, æ. f. [ἐπιστήμη] Cic. 1. Off. 15. Sed omne quod honestum est, id quatuor partium oritur ex aliqua: aut enim id in perspicientia veri, solertiaque versatur. i. e. Perfecte cognitione.
PERSPECTIO, ōnis. f. Lactant. 2. 8. 68. Terrenum animal rerum cœlestium perspectionem non capit.
PERSPECTOR, ōris. m. Juvencus 2. 275.

— mentis perspector Jesus.

PERSPICUUS, a, um. Adj. [διαφανής] Per cujus medium videmus, Pellucidus, Transparens. Martial. lib. 4. 41. de vitro,

Prodat perspicuus ne duo vina calix.

Amnis perspicuus. Stat. 4. Theb. 418.
Aqua perspicua. Idem lib. 4. 22.
Liquor. Ovid. 4. Met. 300.
Perspicuus, [ἐναργής] per translationem pro Claro, manifesto & minime dubio. Cic. pro Rosc. Amer. 40. Necesse est eam quoque justam & magnam & perspicuam fuisse. Idem 1. de Invent. 65. Quæ perspicuam omnibus veritatem continet assumptio, nihil indiget approbationis.
Mors perspicua, Certa. Cic. pro Domo 64. Legeram clarissimos nostræ civitatis viros, se in medios hostes ad perspicuam mortem pro salute exercitus injecisse.
Non obscurum & Perspicuum. Cic. 6. Verr. 99. Res quæ esset antea non obscura, sacerdotum testimonio perspicua esse cœpit.
Apertum & Perspicuum. Cic. 3. Verr. 122. Omnia aperta, omnia perspicua reperientur.
Facere perspicuum. Cic. 6. Verr. 5. Ut apertus in corripiendis pecuniis fuit, sic in spe corrumpendi judicii perspicua sua consilia, conatusque omnibus fuit.
Perspicuum est omnibus. Cic. 4. Acad. 132.
Perspicuum hoc est, constatque inter omnes. Cic. 3. de Nat. Deor. 9.
PERSPICUE, Adv. [διαφανῶς] Evidenter. Cic. 4. Acad. 34. Quo enim modo perspicue dixeris, album esse aliquid, &c.
Aperte jam & perspicue nulla esse judicia loquebantur. Cic. 2. Verr. 20.
Dilucide & perspicue. Plin. lib. 18. cap. 28.
Plane & perspicue expedire aliquid. Cic. 3. de Fin. 19.
PERSPICUITAS, ātis. f. [διαφάνεια] Evidentia. Cic. 4. Acad. 17. Propterea quod nihil esset clarius ἐναργείᾳ, ut Græci: Perspicuitatem aut Evidentiam nos, si placet, nominemus. Quintil. lib. 1. cap. 6. de verbis vetustis: Oratio vero, cujus summa virtus est perspicuitas, quam sit vitiosa si egeat interprete? Perspicuitatem vocat Intelligendi facilitatem.
PERSPICAX, ācis. Adj. [ἐπιστήμων, συνετός, διαγνωστικός, συνετικός] Consideratus, acutus. Cic. 3. Off. 98.

Quod ni Palamedis perspicax prudentia
Istius percepset malitiosam audaciam. Ex poeta. Ter. Heaut. 5. 1. 1.
Ego me non tam astutum, neque ita perspicacem esse, id scio.

Acutum & Perspicax conjunxit. Cic. 1. Off. 100.
Compar. Apul. 2. Met. p. 124. Elmenh. Perspicacior Lynceo vel Argo.
PERSPICĀCIA, æ. f. [σύνεσις] Consideratio & acumen. Cic. 15. Att. 16. Tandem a Cicerone tabellarius, sed mehercule litteræ πεπινωμένως scriptæ, quod ipsum perspicaciam aliquam significaret.
PERSPICACĪTAS, ātis. f. [τὸ συνετικόν] Idem. Cic. 1. Att. 18. extr. Etsi ex iis quæ scripsimus, tanta es perspicacitate, etiam a me non scripta perspicis. In quibusdam exemplaribus desiderantur hæc verba, Es perspicacitate.
PERSPICACĪTER, Adv. Ammian. 20. 1. Queis omnibus perspicaciter inquisitis.
Compar. Boeth. lib. 3. Consol. Philos.

Lucebit ipso perspicacius Phœbo.

PERSPICĀTE, Adv. pro Perspicaciter. Non. 11. 31. ex Afranio: Quam perspicate, quam benigne.

PERSPICĀBILIS, e. Adj. ut, Tarsus urbs perspicabilis. Ammian. 14. 8.
PERSPICIBILIS, e. Adj. Pellucidus. Vitruv. 9. 4. Perspicibilis luna splendor.
PERSPECTO, [περιορᾶσθαι] āre. frequent. Plaut. Mil. 3. 1. 2.

Sinite me prius perspectare ne uspiam insidiæ sient. Al. Prospectare rectius.

Perspectare, Ad finem usque spectare. Suet. in August. 98. Ludos quinquennales honori suo destinatos perspectavit.
PERSPĪRO, āre. Transpirare. Cato R. R. cap. 157. Venæ omnes, ubi suffartæ sunt ex cibo, non possunt perspirare in toto corpore. V. Plin. 2. 45.
PERSPISSO, Adv. [πολυχρονίως] significat Tarde. Plaut. Pœn. 3. 5. 47.

Quicquid bene promittunt, perspisso evenit. Sic Nonius Mercer.

Alii legunt Pro spisso. V. Ed. Gothofr. 4. 422.
PERSTERNO, strāvi, strātum, [καταστρώννυμι] ĕre. Totum sternere. Liv. 10. 47. Eodem anno ab Ædilibus curulibus, qui eos ludos fecerunt, damnatis aliquot pecuariis, via a Martis silice ad Bovillas perstrata est.
PERSTĪMŬLO, [καθικνέομαι] āre. Idem quod Stimulo. Tacit. 4. Ann. 12. Agrippinæ quoque proximi illiciebantur, pravis sermonibus spiritus perstimulare.
PERSTINO, [ὠνέομαι] āre. Taxare, sive pro pretio deputare. Apul. lib. 1. Met. Et percontato pretio, quod centum nummis indicaret, aspernatus, viginti denariis, perstinavi. Alii legant Præstinavi. Sic Elmenh. p. 113. qua voce multum utitur Apulejus. V. infra.
PERSTO, stiti, stitum & stātum, [ἐμμένω] āre. Firmum & immobilem stare, Perseverare. Plin. lib. 7. cap. 2. Philosophos eorum, quos gymnosophistas vocant, ab exortu ad occasum perstare, contuentes solem immobilibus oculis, ferventibus arenis.
In limine perstat quidam. Tibul. lib. 1. 5. 72.
Animis perstare. Stat. 11. Theb. 431.
Negare aliquid, & in eo perstare. Cic. 3. Off. 39.
In causam damni perstat uterque sui. Ovid. 2. de Arte Am. 560.
In impudentia. Cic. pro Rosc. Com. 26.
In incœpto perstare. Liv. 8. 34.
In pravitate perstare sua. Cic. 4. Acad. 26.
In sententia perstare. Cic. pro Rosc. Com. 56.
In societate. Liv. 23.
Certare perstas. Ovid. 13. Met. 77.
Contendere perstat. Sil. lib. 5. 104.
Hiems perstat. Ovid. 18. Epist. 206.
Mens eadem perstat mihi. Virg. 5. Æn. 812.
Musa sola comes fugæ perstitit. Ovid. 4. Trist. 1. 20.
Pudor in ore perstat. Ovid. 4. de Pont. 9. 92.
Rabies perstat. Lucan. lib. 5. 810.
PERSTĀTŪRUS, a, um. Partic. Liv. 8. 34. Se tamen perstaturum in incepto.
PERSTANS, antis. Partic. [ἐμμένων] ut, Dictis perstantem cernit in iisdem. Valer. 4. Argon. 143.
PERSTRATUS, V. PERSTERNO.
PERSTRĔPO, ui, itum, [καταψοφέω] ĕre. Valde strepere. Ter. Eun. 3. 5. 52.

Abeunt lavatum, perstrepunt, ita ut fit domini ubi absunt.

Crebro pulsatus perstrepit ictu. Claud. 2. in Eutrop. 450.
Rumor in arcana jam dudum perstrepit aula. Stat. 2. Achil. 76.
Tellus perstrepit. Sil. lib. 8. 431.
Passive. Apul. 3. Met. pr. p. 129. Elmenh. Quati fores interdum, & frequenti clamore januæ perstrepi.
PERSTRINGO, strinxi, strictum, [καταπιέζω] ĕre. est (inquit Nonius 1. 149.) Valde stringere, & claudere. V. PRÆSTRINGO. Cato R. R. cap. 32. Vites bene nodentur per omnes ramos, diligenterque caveto, ne vitem præcipites, & ne nimium perstringas. conf. Non. 4. 375. & 376. ubi differentiam τῶ Perstringo, & Præstringo exponit. Sed Mercerus utrobique Præstringere legit. V. loc.
Perstringere oculos splendore micanti, Offuscare, obnubilare, obscurare. Lucil. lib. 30.
Aciem perstringere, aut oculos mentis, & animorum, aut boni ingenii. Cic. 1. de Divin. 61. Ea que parte animi, quæ voluptate alitur, nec inopia enecta, nec satietate affluenti: quorum utrumque perstringere aciem mentis solet. Alii tamen legunt Præstringere. V. PRÆSTRINGO.
Aures perstringis murmure cornuum. i. e. Percellis. Hor. 2. Carm. 1. 18.
Ilicet fulmineum perstrinxit. Claud. 1. in 1. Cons. Stil. 200.
Portam urbis alicujus vomere aratri perstringere. Cic. 2. Philip. 102.
Terram aratro perstringere. Cic. de Lege Agr. 2. 66. Quod solum tam exile & macrum est, quod aratro perstringi non possit?
Horrore perstringi. Liv. 1. 25.
Perstringere aliquem, Leviter attingere, & interim taxare, & reprehendere, levique dolore afficere, leviter offendere. Cic. pro Sest. 14. Us cos, quorum sceleris furore violatus essem, vocis libertate perstringeram? Ex Budæo.
Celeriter cursum aliquem. Cic. 3. Philip. 47.
Leviter Consulatus meus eum perstringit. Cic. de Clar. Orat. 323. Consulatusque meus, qui illum primo leviter perstrinxerat, idem nos rerum mearum gestarum, quas ille admirabatur, laude conjunxerat.
Suspicione tenui perstringere. Cic. pro Sull. 46. Nemo unquam me tenuissima suspicione perstrinxit, quem non præverterim.
Voluntatem alicujus asperioribus verbis impune perstringere. Cic. pro Planc. 33.
Perstringere, Summatim & breviter dicere. Cic. pro Rosc. Com. 91. Sed in animo est, quemadmodum ante dixi, leviter transire, ac tantummodo perstringere unamquamque rem.
Perquam breviter aliquid perstringere & attingere. Cic. 2. de Orat. 201.
PERSTRICTUS, a, um. Partic. [καταπεπιεσμένος] Plin. lib. 17. cap. 24. Perstrictus gelu non potuit eo pervenire humor. h. e. Vehementer astrictus.
PERSTRUO, xi, ctum, ĕre. Vitruv. 7. 4. Paries cum in altitudinem perstructus fuerit.
PERSTŬDIŌSUS, a, um. Adj. [πολυμαθής] Cic. 5. Tusc. 63. Musicorum vero perstudiosum accepimus, &c.
PERSTUDIŌSE, Adv. Cic. in Brut. 206. His enim scriptis etiam ipse interfui, quum essem apud Ælium adolescens, eumque audire perstudiose solerem.

PERSUADEO, si, sum, [πείθω, ἀναπείθω, ἐμπείθω, παρέχομαι] ēre. Suadendo indocere, Facere ut quis credat. Ter. Adelph. 3. 4. 24.
Persuasit nox, amor, vinum, adolescentia. Cæs. 3. Bell. Gall. 18. Idoneum quendam hominem & callidum delegit Gallum, ex illis quos auxilii causa secum habebat: huic magnis præmiis pollicitationibusque persuadet, ut ad hostes transeat: & quid fieri velit, edocet.
Auditori aliquid persuadere. Cic. 1. de Invent. 23.
Opinione non solum, sed etiam ad veritatem sibi aliquid persuadere. Cic. 1. de Nat. Deor. 61.
Te tibi persuadere volo, mihi neminem esse te cariorem. Cic. 10. Att. 8.
Hoc velim tibi penitus persuadeas. Cic. 14. Att. 14.
Prorsus ita esse, alicui persuadere. Cic. 7. Att. 8.
Confirmavit non solum mihi, sed etiam persuasit. Cic. 16. Att. 5.
Vere persuades hoc tibi. Hor. 1. Serm. 6. 8.
Quomodo mihi persuadeo, per parenthesin positum. Cic. pro Rosc. Amer. 7. Ego contra brevem postulationem affero, & (quomodo mihi persuadeo) aliquanto æquiorem.
Ita tibi persuadeas. Cic. 11. Fam. 5. Quamobrem velim tibi ita persuadeas, me cum Reip. causa, quæ mihi vita ipsa est carior, tum quod, &c.
Persuadere, pro Suadere. Ter. And. 3. 3. 45.
Et is mihi persuadet, nuptias quantum queam ut maturem.
Scarabeo citius persuaseris, ne se in stercore volutet. De iis dictum, qui malis assueverunt, a quibus tamen revocari non possunt, eo quod assuetis videantur optima. Siquidem scarabeus fetus suos educat in stercore, præcipue caprino, & indidem pascit, atque ibidem habitat. Usus est Lucianus in Pseudologista. Meminit Erasm.

PERSUADENS, entis. Partic. [πείθων] ut,
Verba persuadentis. Ovid. 1. de Arte Am. 371.

PERSUASUS, a, um. [ἀναπεισθείς] aliud Partic. Cic. 3. Tusc. 72. Opinio mali, quo viso atque persuaso, ægritudo insequitur necessario.
De tua fide mihi persuasum est. Cic. 11. Fam. 8.
Ita persuasum omnibus, cum paucis inermibus, perterritis metu, fracto animo, fugisse Antonium. Cic. 11. Fam. 12.
Persuasissimum est mihi. Cic. 11. Fam. 9. Sed quod mihi persuasissimum est Lepidum recte facturum nunquam, si forte vobis id de hoc dubium est.
Habere persuasissimum. Columel. lib. 12. cap. 1. Ea porro persuasissimum habere debebit, aut in totum, aut certe plurimum domi se morari oportere. De villica.

PERSUASUS, ûs. m. Quintil. 5. 10. Hujus persuasu & inductu. V. etiam Plaut. Epid. argum. 1. 8.

PERSUASIO, ōnis. f. [πειθώ, πεισμονή, πίστις] dicitur Firma, quæ animo infertur opinio, quam Fidem appellamus. Cic. 2. de Invent. 37. Aut persuasioni adolescentiæ, aut alicui non maliciosæ animi affectioni attribuentur.
Arrogans de se persuasio innascitur. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Attonita persuasio. V. ATTONITUS.
Falsa. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Inanis. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Popularis. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Recepta publice. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Avertere pravam animi persuasionem. Senec. Epist. 94.
Induere sibi persuasionem. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Tumescere inani persuasione. Quintil. lib. 1. cap. 2.

PERSUASORIUS, a, um. Adj. [πειστικός] Quod persuadet. Suetonius in Domit. cap. 8. Recuperatores, ne se semper persuasoriis assertionibus accommodarent, identidem admonuit. Quæ sint autem persuasoriæ assertiones, explicat Turnebus his verbis: Olim qui in libertatem vindicabantur, quum servi essent, nec pro se judicio liberali experiri possent, assertorem quærebant. In causis igitur corporalibus monuit recuperatores, ne tametsi favorabilis libertas est, sequerentur in judicio assertationes vel prece vel pretio vel persuasione eblanditas contra jus dominorum. Sed Casaub. cum Cujacio ad l. 13. D. de Excusat. legit Persusoriis. q. V.

PERSUASTRIX, īcis. f. [πειθώ] antiquum. Plaut. Bacch. 5. 2. 47. Eccas tandem probri perlecebræ, & persuastrices.

PERSUASIBILIS, e. Adj. [πειστός, πιθανός] Quod potest persuaderi. Quintil. lib. 3. cap. 15. Rhetorice est vis inveniendi omnia in oratione persuasibilia.

PERSUASIBILITER, [πιθανῶς] Adv. Quintil. lib. 2. cap. 15. Qui finem ejus esse ait persuasibiliter dicere.

PERSUBTILIS, e. Adj. Valde subtile significat. Cic. pro Planc. 58. Et quoniam tua fuit perelegans ac persubtilis oratio.
Animus persubtilis, atque minutis corporibus factus. Lucret. lib. 3. 180.

PERSULCO, āre. Apul. 4. Met. p. 533. Elmenh. Passim maria persulcantes Tritonum catervæ.

PERSULCATUS, a, um. Partic. Claud. 1. in Rufin. 136.
— rugisque severas
Persulcata genas.

PERSULTO, [σκιρτάω] āre. ex Per & Salto freqoentativo verbi Salio; Saltando lætitiam animi ostendere. Liv. 34. 20. Quorum ubi arma signaque Lacetani cognovere: memores quam sæpe in agro eorum impune persultassent. Tacit. 11. Ann. 9. pr. Simul libero exercitu campos persultante.
Equis levibus persultare. Sil. lib. 3. 385.
Persultare, Ferarum proprium & pecudum. Lucret. lib. 1. 14.
Inde feræ pecudes persultant pabula læta. i. e. Saltant per pabula. Lamoinus vero sic; Persultant, i. e. Saltu percursant, & prætereunt, ac ita negligunt, scilicet rebus venereis intentæ.

PERSULTATOR, ōris. m. Symmah. 6. Epist. 22. Bajani litoris persultator.

PERTABESCO, bui, ēre. Severus Ætna v. 474.
— si quis lapidum pertabuit igne.

PERTÆDET, tæduit, tæsum est, [ἐξαπαυδᾷν] ēre. Valde tædere. Gell. lib. 15 cap. 20. Simul duas uxores habuerat, quum id decreto ab Atheniensibus facto jus esset, quarum matrimonii pertædebat. De Euripide. Idem lib. 1. cap. 8. Verbisque ejus defatigati pertæduissent.
Observa, hic esse tanquam Personale. H. St.
Pertæsum est. Cic. 1. Q. frat. 2. Pertæsum est enim levitatis, assentationum, animorum, non officiis, sed temporibus servientium. Virg. 4. Æn. 18.
Si non pertæsum thalami tedæque fuisset.
Pertæsum est esse domi. Lucret. lib. 3. 1074.
Incœpti magni pertæsum est illos. Virg. 5. Æn. 714.
Pertisum quidam legi volunt, pro Pertæsum: quod Cicero non probat in Orat. 159. Concisum, non concæsum? ex quo quidam pertisum etiam volunt: quod eadem consuetudo non probavit.

PERTÆDESCIT, [ἀδημονεῖται] ēre. Cato R. R. cap. 156. Noline multum dare, ne pertædescat.

PERTÆSUS, a, um. [ἐξαπαυδηκώς] Partic. sine verbo, inquit Servius.
Pertæsus, cum genitivo. Plaut. Mostell. 1. 4. 3.
Ita me ibi male convivii, sermonisque
Pertæsum. Al. Tæsum, sine Per.
Lentitudinis eorum pertæsa. Tacit. 15. Ann. 51. de Epichari muliere.
Pertæsus, cum Accusativo. Suet. in Cæs. cap. 7. Et quasi pertæsus ignaviam suam, quod nihil dum a se memorabile actum esset.
Semet ipse pertæsus. Sueton. in Tiber. cap. 67. pr.

PERTANGO, ēre. Apic. 6. 9. Pullum assabis & suo sibi jure pertanges.

PERTEGO, xi, ctum, [καταστεγάζω] ēre. Perficere quod tegere cœperas. Plaut. Rud. 1. 2. 35.
Quin tu in paludem is exsiccasque arundines,
Qui pertegamus villam, dum sudum est? [An Quin?] Idem Trinum. 2. 2. 41.
Benefacta benefactis aliis pertegito, ne perpluant.

PERTEMERARIUS, a, um. Adj. ut, Cum perabsurdum perque temerarium sit. Cod. lib. 12. t. 21. l. 2.

PERTENDO, di, sum, [διατείνω, διώκω] ēre. Valde tendere. Extendere. Cato de R. R. cap. 52. In arboribus, ubi radices capiunt, calicem aut qualum pertendito: per fundum ramum, quem radicem capere voles, scarificato, trajicitoque.
Pertendere, Recta tendere & proficisci. [διατείνω H. St.] Liv. [illegible]
Pars maxima, atque ipse Sergius Romam pertenderunt.
Pertendere, Contendere. Cic. pro Corn. Balb. 11. Nos Cn. Pompeii decretum judicium de consilii sententia pronunciatum recognoscemus? cum legibus conferemus? cum fœderibus, quorum acerbissima [illegible] est, pertendemus.
Pertendere, Ad finem perducere quod intendebamus, aut cœperamus. Ter. Heaut. 5. 5. 9.
Quid istuc? video non licere, ut cœperam, hoc pertendere.
Animo pertendere. Propert. lib. 2. 12. 17.
Quod si pertendes animo vestita cubare,
Scissa veste meas experiere moras. i. e. Obstinato proposito perseverabis.
Puto alibi legi — pertendens animo vestita cubaris. Ita certe legere in edit. Gryph. 16mo. 1546. & Experiere manus. H. St. Sic & [illegible] edidit, cujus V. not.
Scire e me quum pertenderet, quinam is patronus esset. [illegible] Magnan. p. 431. H. St.

PERTENTO, [καταπειράζομαι] āre. Sæpe, vel Diligenter tentare, Experiri, probare. Ter. And. 3. 4. 9. Sed ea gratia simulavi, vos ut pertentarem.
Perspicere & pertentare. Cic. 1. Q. frat. 4.
Administrationem alicujus rei pertentare. Cic. 2. de Invent. 38.
Causam totam pertentare & perspicere. Cic. 2. de Orat. 318.
Pectora dictis variis pertentat. Stat. 3. Theb. 381.
Pertentare, Penitus tentare, Penetrare. Virg. 3. Georg. 250.
Nonne vides ut tota tremor pertentet equorum
Corpora, si tantum notas odor attulit auras?
Mentem pertentant gaudia. Virg. 5. Æn. 828.
Pectus tacitum gaudia pertentant. Virg. 1. Æn. 506.
Omnia pertentare. Lucret. lib. 5. 191.

PERTENTATUS, a, um. Partic. Apul. 1. Met. p. 107. Elmenh. Tum fatigatione pertentatus.

PERTENUIS, e. Adj. [ὑπέρλεπτος] Valde tenue significat. Plin. lib. 16. cap. 43. Secatur in laminas pertenues & ilex.
Argumentum pertenue. Cic. 2. Verr. 168.
Discrimen. Cic. 2. de Lege Agr. 86.
Spes pertenuis, per translationem. Cic. 14. Fam. 3.
Suspicio. Cic. pro Cluent. 17.
Vis. Cic. pro Cæcin. 47.

PERTEPIDUS, a, um. Adj. Valde tepidus. ut, Aqua pertepida. Vopisc. in Carino, cap. 17.

PERTEREBRO, [διατρυπάω] āre. Terebra perforare. Cic. 1. de Divin. 48. Annibalem Cœlius scribit, quum columnam auream, quæ esset in fano Junonis Laciniæ, auferre vellet, dubitaretque utrum ea solida esset, an extrinsecus inaurata, perterebravisse.

PERTEREBRATUS, a, um. Partic. ut, Lapis perterebratus. Vitruv.

PERTERGEO, si, sum, [καταθέλγω] ēre. Permulcere. Lucret. lib. 4. [illegible]
Et quasi perterget pupillas, atque ita transit. i. e. Permulcet.
De imagine. Lambinus.

PERTERGO, si, sum, [διαμάσσω] ēre. Diligenter tergere. Columel. lib. 12. cap. 9. Sæpe suffundere jus debebis, nec pati [illegible] sed extrinsecus munda spongia vasa pertergere, & aqua [illegible] gerare.
Mensam gausape purpureo pertersit. Hor. 2. Serm. 8. 11.
Oculos nostros aura perterget. Lucret. lib. 4. 253.

PERTERO, trivi, tritum, [κατατρίβω] ēre. Terendo comminuere. Plaut. Men. 1. 1. 9.
Tum compediti januam lima perterunt. al. Proterunt.

PERTRITUS, a, um. Partic. ut, Uva pertrita. Columel. 8. 5.
Pertritus, Vulgaris, usu tritus. Senec. Controv. 18. p. 250. Vulgaris [illegible] ejus controversiis & pertrita quæstio.

PERTERREO, ui, itum, [καταπλήττω] ēre. Valde terrere. Ter. Eun. 5. 3. 13.
Post exibo, atque hunc perterrebo sacrilegum. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 4. Ut sint reliquis documento, & magnitudine pœnæ perterreant alios.
Diligentia alicujus obstupefieri & perterreri. Cic. 2. in Catil. 14.
Ferro aliquem rejicere & perterrere. Cic. pro Cæcin. 24.
Somnio perterreri. Cic. 1. de Divin. 57.

PERTERRITUS, a, um. Partic. [καταπλαγείς] Cic. pro Cæl. 66. [illegible] timebant, ne tot unum, valentes imbecillum, alacres perterritum, [illegible] perare non possent?
Persequi perterritos, inermes, saucios. Cic. ad Brut. 10.
Conscientia perterritus. Cic. pro Cluent. 56.
Metu perterritus. Cic. pro Milon. 61.

Timor

Timore perterritus contremui. Cic. 1. de Divin. 58.
Cerva. Ovid. 11. Met. 771.
Mœnia. Ovid. 1. de Pont. 2. 19.

PERTERRITO, āre. frequent. Avienus Phænom. Arat. v. 1171.
Scorpius ingentem perterritet Oriona.

PERTERREFĂCIO, ēci, actum, [illegible] ĕre. Idem quod Perterreo. Ter. And. 1. 1. 141. Perterrefacias Davum. Cic. 11. Fam. 20. V. PERTIMEFACTUS.

PERTERRICRĔPUS, a, um. Adj. Quod terrorem crepat & incutit. Lucret. lib. 6. 128.
Tum perterricrepo sonitu dat missa fragorem. Cic. in Orat. 164. Immo vero ista sequamur, asperitatemque fugiamus;
Habeo istam ego perterricrepam. Ex poeta. Mulier perterricrepa, Minax & garrula, quæ perterret crepando & obstrependo.

PERTEXO, texui, textum, [illegible] ĕre. Peragere, perficere. Translatio sumpta a textoribus, qui primo telam ordiuntur, & etiam deinde texunt. Cic. lib. 2. de Orat. 145. Et pertexe modo, inquit, Antoni, quod exorsus es. Idem 1. Att. 14. Totum hunc locum, quem ego varie meis orationibus, quarum tu Aristarchus es, soleo pingere, de flamma, de ferro (nosti illas [illegible]) valde graviter pertexui.
Cœptum pertexere. Lucret. lib. 1. 419.

PERTEXTUS, a, um. Partic. ut, Palla pertexta. Apul. 11. Met. p. 258.

PERTĪCA, æ. f. [illegible] Baculus oblongus. Varro 3. de R. R. cap. 5. Præterea & perticas inclinatas ad parietem. Ovid. de Nuce, 69.
Pertica dat plenis immitia vulnera ramis.
Sæva pertica. Ovid. de Nuce, 68.
Pertica est Instrumentum, quo agros metiebantur, habens decem pedes. Auct. de Limit. apud Rigalt. p. 297. & Goes. 290. Pertica habet passus duos, id est, pedes decem. Pertica autem a portando dicta, quasi Portica. Tristis. Propert. lib. 4. 1. 130. Mensoria scil. agrum auferens possessori.
Una & eadem pertica tractare. Plin 8 Epist. 2. Ex iis etiam quos, non una (ut dicitur) pertica; sed distincte, gradatimque tractavi; quanto quis melior & probior, tanto mihi obligatior abiit. I. e. Quos non una ulna mensus sum, inquit Budæus. Erasmus, Una pertica, pro Eadem opera. Sumptum videtur ab his, qui metiuntur agros. Perticam posuit pro Decempeda. Nam Servius Sulpicius, ut indicat Festus, dixit Perticam esse Lineam qua dividuntur agri.
Pertica etiam ipse Ager mensus pertica. Aggenus, Pertica quatuor regionibus æqualiter divisa. V. Goes. Ind. rei agr. Rigalt. Gloss. & Salmas. Exercitat. Plin. p. 681.

PERTICĀLIS, e. Adj. [illegible] Columel. lib. 4. cap. 31. Perticalis fere salix eundem agrum, quem viminalis, desiderat. i. e. Ex qua fiunt perticæ.

PERTICATUS, a, um Adj. Martial. 5. 12.
Quod nutantia fronte perticata
Gestat pondera Masthlion superbus. Ita ex manuscriptis legit Gruter. & cum eo Scriver. V. ejus Animadv. p. 130. Vulgo legitur Pertinaci.

PERTĬMEO, ui, [illegible] ĕre. Valde timere. Cic. 4. Verr. 179. Si nullius vim, nullius potentiam pertimuero. Tacit. 1. Ann. 29. Nihil in vulgo modicum: terrere, ni paveant: ubi pertimuerint, impune contemni. Ovid. 6. Fast. 244. Attoniti Mauras pertimuere manus. [Videntur Præterita verbi seq. Neque enim recte dicunt Inchoativa Præteritis carere.

PERTIMESCO, ui, [illegible] ĕre. Idem quod Pertimere. Cic. 6. Verr. 78. Hanc tu tantam religionem, si tum in imperio propter cupiditatem & audaciam non pertimescebas: ne nunc quidem in tanto tuo, liberorumque tuorum periculo perhorrescis?
Rotam fortunæ pertimescere. Cic. in Pison. 22.
Non mediocriter aliquid pertimescere. Cic. pro Quint. 1.
Pertimescere de. Cic. 7. Verr. 115. De suis periculis, fortunisque omnibus pertimescunt.
Pertimescitur, passivum. Cic. 2. de Lege Agr. 45. Grave est enim nomen imperii, atque id etiam in levi persona pertimescitur.

PERTIMESCENDUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Fama inconstantiæ pertimescenda. Cic. 1. Fam. 9.

PERTIMĔFACTUS, a, um. Partic. Cic. 12. Fam. 20. Crede mihi, speram eos, te pertimefacto, adolescente impulso, posse magna consequi præmia. Ita veteres libri: quod Perterrefacto mutatum in aliis est. Adde Pacuv. apud Non. 7. 2.

PERTĬNEO, ui, entum, [illegible] ĕre. ex Per & Teneo compositum, significat Pertingere, pervenire: & jungitur modo præpositioni in, modo Ad. Ulpianus de Cloacis, l. Prætor ait, Quo minus illi cloacam, quæ ex ædibus ejus in tuas pertinet, qua de agitur, purgare, reficere liceat, vim fieri veto. Et paulo post, §. Quod ait, Quod ait prætor, pertinet: hoc significat, quod ex ædibus ejus in tuas ædes pertinet, hoc est dirigitur, extenditur, pervenit. Cic. 2. de Nat. Deor. 137. Vias, quæ pertinent ad jecur, eique adhærent. Idem 2. de Divin. 91. Quæ potest igitur contagio ex infinito pæne intervallo pertinere ad lunam, vel potius ad terram?
Silva longe introrsus pertinet, i. e. Extenditur Cæs. 6. Bell. Gall. 10. extr. Silvam esse ibi infinitæ magnitudinis, quæ appellatur Bacenis: hanc longe introrsus pertinere. Al. Ac longe.
Pertinere per. Cic. 1. de Nat. Deor. 36. Aliis autem libris quandam rationem per omnem naturam rerum pertinentem, ut divinam esse affectam putat.
Pertinere ad, pro Præstari & exhiberi. Cic. 12. Fam. 28. Tantum velim existimes, si negotia Lamiæ, procuratores, liberos, familiam, quibuscunque rebus opus erit, defenderis, gratius mihi futurum, quam si ea tua liberalitas pertinuisset ad rem familiarem meam.
Pertinet, [illegible] Impersonale. Idem quod Attinet. Pomponius de Verb. & rer. signif. l. Verbum, Verbum illud pertinere latissime patet; nam & eis rebus petendis aptum est, quæ dominii nostri sint: & eis, quas jure aliquo possideamus, quamvis non nostri dominii sint. Pertinere ad nos etiam ea dicimus, quæ in nulla eorum causa sint, sed esse possint.
Pertinet ad te hæc malitia, suspicio maleficii, &c. Plaut. Trucul 4. 3. 36. Cic. pro Rosc. Amer. 18. Spero ex hoc ipso non esse obscurum, ad quem suspicio maleficii pertineat.
At Livius Pertinet facinus ad eum. De errore non Nizolius. H. St. Ænigma est istuc.
Pertinet ad rem, Huc spectat, e re est. Cic. 13. Fam. 24. Bonus plane vir, & cum virtutibus, tum ea fortuna (si quid hoc ad rem pertinet) ornatus. i. e. Si quid affert momenti.
Pertinet ad Remp. pro Interest Reip. Cic. ad Brut. 2. Id valde pertinuit, ut ego tum intelligebam, ad Remp. ut nunc judico, ad dignitatem tuam.
Oratio mea pertinet ad fœdus infirmandum. Cic. pro Corn. Balb. 14. Nec vero hæc oratio mea ad infirmandum fœdus Gaditanorum, Judices, pertinet.
Vereor, ne ad plures oratio mea pertinere videatur. Cic. pro Rosc. Amer. 94.
Summa illuc pertinet, ut sciatis, &c. Cic. 7. Verr. 25.
Late patet hæc res, & ad multos pertinet. Cic. 2. de Orat. 135.
Huc eo pertinet, quod. Cic. de Clar. Orat. 299. Cajus in l. Si id, De duobus reis, Quæ sententia eo pertinet, ut quamvis vel huic vel illi decem solverit, vel Seio Stichum, nihilominus alteri obligatus maneat. Eo pertinet (inquit Budæus) id est, Hujus sententiæ effectus eo usque progreditur; vel, Hæc sententia eo tendit ut, &c.
Pertinet eodem & bryon. Plin. lib 12. cap. 28. h. e. Illic de ea herba dicendum est. Cic. 8. Att. 9. Eo scripsi, quo in suadendo plus auctoritatis haberem; eodemque pertinet, quod causam ejus probo.
Quorsum quidque pertinet. Cic. 3. de Nat. Deor. 6. Vestri non modo hæc non refellunt, verum etiam confirmant, interpretando quorsum quidque pertineat.
Ad id pertinet. Cic. 2. Acad. 21. Cetera pertinere ad id putant, aut ad augendum, aut ad tuendum, ut divitias, ut opes, ut gloriam, ut gratiam.
Ad hoc pertinet somnium. Plaut. Merc. 2. 1. 28.
Ad periculum capitis tui pertinet gemitus luctusque provinciæ. Cic. 5. Verr.
Ad usum navium pertinent. Cæs. 3. Bell. Gall. 9.
Ad usus vestros pertinet. Ovid de Rem. Amor. 51.
Ætas cui non pertineat ad litteras, quæ ad mores jam pertinet? Quintil. lib. 1. cap. 1.
Argentum pertinebat ad dandum ei. Plin 8. Epist. 6.
Ad me pertinet, Officium meum est, sive onus mihi incumbit. Cic. de Amicit. 50. Sed eadem bonitas etiam ad multitudinem pertinet. Ibid. 13. Quod non fecissent profecto, si nihil ad eos pertinere arbitrarentur.
Ad officium pertinet meum. Cic. pro Rosc. Amer. 36. Ideo quod prima illa res ad meum officium pertinet: duas autem reliquas vobis populus Romanus imposuit.
In rem aliquam pertinere. Cic. 2. de Orat. 6. Talem exstitere eloquentiam, qualis fuerit in Crasso & Antonio, non cognitis rebus omnibus, quæ in tantam prudentiam pertinerent, tantamque dicendi copiam, quanta in illis fuit, non potuisse confirmo.

PERTĬNENS, entis. Partic. [illegible] Cic. 2. de Nat. Deor. 139. Huc adde nervos, a quibus artus continentur, eorumque implicationem corpore toto pertinentem.
Collis in immensum pertinens. Sallust. Jugurth. cap. 48.

PERTINENTER, Adv. Convenienter. Tertull. advers. Marc. 4. 38. Vides, quam pertinenter ad causam?
Compar. Ibid. cap. 9. Quam pertinentius volebat agnosci.
Superl. Ibid. cap. 31. Qui pertinentissime ad hanc parabolam, Audite, inquit &c.

PERTĬNAX, ācis. Adj. [illegible] Qui nimis tenax est. Plaut. Capt. 2. 2. 39.
Quid tu ais? tenaxne pater est ejus? PH. immo edepol pertinax.
Pertinax, pro Pertenax, Vide in Varronem quæ dixi. H. St. Scil. Append. cap. 5. p. 17. ed. ipsius ult.
Cupidus, iratus, pertinax. Cic. pro Ligar. 18.
Pertinax, aliquando in bonam partem accipitur pro Perseverante. Valer. Max. lib. 1. 1. 8. Non mirum igitur, si pro eo imperio augendo, custodiendoque, pertinax deorum indulgentia semper excubuit.
Justitiæ pertinax. Apul. Apol. p. 338. Elmenh.
Recti pertinax. Tacit. 4. Hist. 5. extr. h. e. Valde tenax. Al. Pervicax.
Pertinax, Firmus in opinione. Cic. 1. de Fin. 28. Certe, inquam, pertinax non ero, tibique, si mihi probabis ea quæ dices, libenter assentiar.
Pertinax in rem aliquam. Seneca de Ira, lib. 2. 1.
Pertinax in disserendo vel disputando. Cic. 2. de Fin. 17.
Ludere pertinax. Hor. 3. Carm. 29. 50.
Certamen pertinax, Durum, & difficile, ac diuturnum. Liv. 2. 40. Ibi fortuna Populi Romani duos hostium exercitus, haud minus pernicioso, quam pertinaci certamine, confecit. Sic, Pertinax prælium. Liv. 22. 48.
Concertationes in disputando. Cic. 1. de Finib. 27.
Digito male pertinaci direptum pignus. Hor. 1. Carm. 9. 24.
Dolor. Senec. Herc. OEth. 1854.
Fama pertinax, Constans & firma. Plin. lib. 24. cap. 17.
Odium. Plin. lib 24. cap. 1.
Pietas. Martial. lib 8 35.
Qui præstat pietate pertinaci, &c.
Sermo lenis, minimeque pertinax. Cic. 1. Off. 134.
Studium scribendi. Quintil. in proœm. lib. 1.
Compar. Liv. 29. 33. Pertinacior in repugnando.
Superl. Pertinacissimus, & perstans. Cic. 2. de Fin. 107. Aut pertinacissimus fueris, si in eo perstiteris, ad corpus ea quæ dixi referre: aut deserueris totam Epicuri voluptatem, si negaveris.

PERTINĀCIA, æ. f. [illegible] Perseverantiæ finitima est, inquit Cic. 2. de Invent. 165. & in bonum & malum accipitur.
In bonum. Sueton. in Cæs. cap. 68. Ne patientia & pertinacia hostis, animi suorum frangerentur.
Pertinacia & studium vincendi. Cic. 2. Acad. 43. Cum Zenone, inquam, ut accepimus, Arcesilaus sibi omne certamen instituit, non pertinacia aut studio vincendi, (ut mihi quidem videtur) sed earum rerum obscuritate, &c.
In malum. Terent. Hec. 3. 5. 46.
Mane, inquam, quo abis? PH. quæ hæc est pertinacia? Cic. pro Planc. 94. Libertatemque quam in me requiris, quam ego neque dimisi unquam, neque dimittam, non in pertinacia, sed in quadam moderatione positam putabo.
Quæ pertinacia quibusdam, eadem aliis constantia videri potest. Cic. pro Marcello 31.
Accenditur pertinacia. V. ACCENDO.
Amittere sua pertinacia vitam. Cic. pro Marcell. 21.
Disputari cum pertinacia & iracundia recte non potest. Cic. 1. de Fin. 28.

Innascitur facillime pertinacia & nimia cupiditas principatus in elatione & magnitudine animi. Cic. 1. Off. 64.
Refellere sine pertinacia, & refelli sine iracundia parati sumus. Cic. 2. Tusc. 5.
Reprehenditur in minimis rebus pertinacia, calumnia etiam coercetur. Cic. 4. Acad. 65.

PERTINĀCITER, Adv. [αὐθαδῶς] Perseveranter, Obstinate. Plin. in Panegyr. cap. 86. O rem memoriæ litterisque mandandam, præfectum Prætorio non ex ingerentibus, sed ex subtrahentibus legere: eundemque otio, quem pertinaciter amet, reddere.
Defendere pertinaciter. Liv. 6.
Hærere pertinaciter. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Initum pertinaciter prælium. Liv. 28. 6.
Insequi fusos pertinaciter. Liv. 2. 42.
Manere pertinaciter. Varro 1. de R. R. cap. 20.
Offensus alicui nimium pertinaciter. Cic. 10. Fam. 23. Si uno loco essem, verebar ne cui obtrectatorum viderer & nimium pertinaciter Lepido offensus, & mea patientia etiam alere bellum.
Compar. Liv. 26. 38. Pertinacius oppugnata Capua.
Superl. Durare pertinacissime. Quintil. lib. 1. cap. 1.

PERTINGO, igi, tactum, [διατείνω, ἐφικνέομαι] ĕre. Pervenire. Plin. lib. 11. cap. 37. Venam ab oculis pertingere ad cerebrum peritissimi auctores tradunt. V. Burm. ad Quintil. 2. 4. p. 143.
Lux oculos pertingit. Lucret. lib. 4. 278. Alii legunt Perterget. q. V.
Pertingere per. Cic. 2. de Nat. Deor. 24. Ea quo intelligi debet, eam caloris naturam vim habere in se vitalem, per omnem mundum pertingentem. In veteri codice legitur Pertinentem.

PERTŎLĔRO, [ὑπομένω] āre. Usque ad finem tolerare, perferre. Plaut. Amphitr. suppos. v. 20. Fata istæc me premunt, pertolerarem vim tantam, cladesque exantlarem impatibiles.
Omnia tormenta pertolerare. Lucret. lib. 5. 317.

PERTŎNO, āre. Ambros. Serm. feria. 2. Pentecost. Et Ebrææ nationis homo Christi gloriam Romanæ facundiæ eloquentia pertonaret.

PERTORQUEO, [στρέβλω] ēre. ex Per & Torqueo compositum; Idem quod Torqueo. Lucret. lib. 2. 401.

At contra tætra absinthi natura, ferique
Centauri fœdo pertorquent ora sapore. I. e. Efficiunt ut qui ea gustat, ac mandit, os distorqueat.

PERTRACTO, [διαχειρίζω] āre. Manibus frequentius tractare, & tangere. Cic. in Parad. 5. 2. Barbatulos mullos exceptantem de piscina & pertractantem.
Pertractare bestias manibus. Hirtius de Bello Afr. cap. 72.
Pertractare, per translationem, Apud se reputare, & diligenter considerare. Cic. 2. de Fin. 118. Tota introspice in mentem tuam ipse, eamque omni cogitatione pertractans percunctare ipse te.
Diligenter & sæpe aliquid pertractare. Cic. 2. de Invent. 45.
Pertractare, Disserere, disputare de re aliqua. Cic. 4. Tusc. 23. Qua oratione prætermissa minime necessaria, ea quæ rem continent pertractemus.
Philosophiam pertractare. Cic. 1. de Nat. Deor. 9.
Scribitur & Pertrecto. Justin. 1. 9. Tum pertrectare dormienti caput jubet. Sic & in superioribus locis quidam codd.

PERTRACTĀTUS, a, um. Partic. ut, Res pertractatas habere. Cic. 3. Tusc. 30. Et nimirum hæc est illa præstans & divina sapientia, & percoptas penitus, & pertractatas res humanas habere, &c.
Diuturnitas pertractata. Cic. 2. de Divin. 128.
Pertrectatus Petron. cap. 24. Pertrectato vasculo tam rudi.

PERTRACTĀTE, Adv. Pervulgate, vel, ut Scal. Lascive. Plaut. prol. Capt. v. 55.
Non pertractate facta est, neque item ut ceteræ. Scil. Fabulæ.

PERTRACTATIO, ōnis. f. [διαχείρισις] Frequens revolutio. Cic. 1. de Orat. 48. In grammaticis poetarum pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam modus.

PERTRAHO, xi, ctum, [ἐφέλκω] ĕre. Vi, & cum molimine trahere. Liv. 21. 28. Ea extemplo resolutis, quibus leviter annexa erat, vinculis, ab actuariis aliquot navibus ad alteram ripam pertrahitur. De rate.
Aliquem pertrahere in castra. Liv. 7. 39.
Vitam pertrahere, Prolongare. Plin. lib. 28. cap. 1.

PERTRACTUS, a, um. Partic. Aurel. Vict. de Vir. illustr. cap. 12. Apprehensus & ad regem pertractus. Idem de Cæs. cap. 8. Per scalas Gemonias pertractus.

PERTRACTUS, ûs. m. Perpes tractus, & perduratio. Tertull. de Orat. cap. 5. Quidam pertractum quendam in sæculo postulant.

PERTRANSEO, ivi, itum, [διαβαδίζω, διαπεράω] ire. Idem quod Transire. Plin. lib. 37. cap. 5. Nubecula enim albicantis est vitium, quum viridis non pertransit aspectus, sed aut intus occurrit, aut excipit in fine visum candor.

PERTRANSĬBĬLIS, e, Adj. Isidor. in Alphab. Amarum hoc est & leve, quia pertransibile.

PERTRANSLŪCĬDUS, a, um. Adj. [λίαν διαφανής] Quod valde translucet. Plin. lib. 23. cap. 12. Alias indecoro visu pertranslucide.

PERTRECTATUS, PERTRECTO, V. PERTRACTO.

PERTRĔPĬDUS, a, um. Adj. Capitol. in Maxim. & Balb. cap. 1. Senatus pertrepidus in ædem Concordiæ concurrit.

PERTRĬBUO, ui, ūtum, [παραδίδωμι] ĕre. Dare. Plinius Trajano, 10. Epist. 18. Apud me & milites & pagani, a quibus justitia ejus, & humanitas penitus inspecta est, certatim ei, qua privatim, qua publice testimonium pertribuerunt.

PERTRĪCŌSUS, a, um. Adj. Martial. lib. 3.
Res pertricosa est, Cotile, bellus homo. H. St. Sic & Scriverius legit. Al. Prætricosa. Exstat Epigr. 63.

PERTRISTIS, e. Adj. [περίλυπος] Valde tristem significat. Cic. pro Cœl. 25. Et qui in reliqua vita mitis esset, & in hac suavitate humanitatis, qua prope jam delectantur homines, versari perjucunde soleret, fuit in hac causa pertristis quidam patruus, Censor, magister.
Carmen pertriste. Cic. 1. de Divin. 14.

PERTRITUS, V. PERTERO.

PERTRUX, ūcis. Adj. Nimium sævus. ut, Bestia pertrux. Apul. 5. Met. p. 166. Elmenh. At Pricæus legit Trux.

PERTUMULTUŌSUS, a, um. Adj. [πολυθορυβώδης] Quod magnum tumultum excitat. A quo

PERTUMULTUŌSE, Adv. [πολυθορυβωδῶς] Cic. 15. Fam. 4. Pertumultuose, neque tamen non vere, Parthos in Syriam transisse nuntiaverunt.

PERTUNDA, V. PERTUNDO.

PERTUNDO, ūdi, ūsum, [διατρυπάω] ĕre. Valde tundere, vel ita percutere, ut quidpiam perforetur. Columel. lib. 6. cap. 13. Si forte surculum calcaverit, aut acuta testa, vel lapide ungulam pertuderit. Plaut. Pseud. 1. 2. 37.
I puere præ: ne quisquam pertundat crumenam, cautio est.
Lacum vini plenum pertundere. Ulpian. in l. Si servus servum. §. ult. in fine.
Materiem pertundere. Lucret. lib. 5. 1267.
Saxa guttæ pertundunt. Lucret. lib. 4. 1282.

PERTŪSUS, a, um. Partic. [διάτρητος] ut, Pertusa sella. Cato cap. 157.
Margaritæ pertusæ. V. Uti in linea &c. in dictione LINEA, & MARGARITA.
In vas pertusum congeri dicuntur, Quorum fructum amittimus. Lucret. lib. 3. 949.

Et non omnis, pertusum congesta quasi in vas,
Commoda perfluxere, atque ingrata interiere. Plaut. Pseud. 1. 3. 135.
In pertusum ingerimus dicta dolium, operam ludimus.

PERTUSŪRA, æ. f. ut, Pertusuræ locus patiens. Cæl. Aurel. Tard. 5. 1.

PERTUNDA, æ. f. Dea, quæ præsto est virginalem scrobem effodientibus maritis. Arnob. 4. p. 131. V. August. de Civ. Dei, 6. 9.

PERTURBĬDUS, a, um. Adj. Vopisc. in Saturn. cap. 7. Ne, si perturbidam civitatem vidisset, &c. I. e. Percupidam turbarum.

PERTURBO, [διαταράττω] āre. Valde turbare. Ter. And. 3. 4. 22.
Nihil est preci loci relictum; jam perturbavi omnia.
Aliquem percellere & perturbare. Cic. 3. Verr. 132.
De Reipub. salute magis quam de sua perturbari. Cic. pro Milon. 2.
Clamore aliquorum perturbari. Cic. pro Rabir. 18.
Errore perturbari & inscitia. Cic. 1. de Finib.
Motu animi magno perturbari. Cic. 8. Att. 11.
Animos perturbare & concitare. Cic. in Orat. 128.
Corpus totum perturbatur. Lucret. lib. 4. 670.
Domum perturbare. Senec. Thyest. 1.
Mentes animosque omnium perturbat timor. Cæs. 1. Bell. Gall. 39.
Otium. Cic. 4. Acad. 15. Tum ut exortus est in optima Rep. Tiberius Gracchus qui otium perturbaret, sic Arcesilas qui constitutam philosophiam everteret.
Pactiones perturbare bellicas perjurio. Cic. 3. Off. 108. Regulus non debuit conditiones, pactionesque bellicas & hostiles perturbare perjurio.
Provinciam aliquam. Cic. pro Sulla 57.
Rempublicam. Cic. 4. Acad. 14.
Status omnis vitæ perturbatur. Cic. 1. de Finib.
Aliquam præcipitem ex civitate perturbare. Auctor ad Heren. lib. 4. 12. Al. rectius Proturbare.

PERTURBOR, āri. passivum. Plinius in Panegyr. cap. 76. Una erat in limine mora, consultare aves, revererique numinum monitus. Nemo perturbabatur, nemo submovebatur. Sed emendatius legitur Proturbabatur. Lucret. lib. 3. 253.
Nec temere huc dolor usque potest penetrare, neque acre
Permanare malum, quin omnia perturbentur.

PERTURBATUS, a, um. Partic. [διαταραχθείς]
Acies perturbata. V. ACIES.
Anima perturbata. Lucret. lib. 4. 920.
Civitas seditionibus perturbata. Cic. 2. de Lege Agrar. 23.
Ordo perturbatus. Cic. 3. de Orat. 46.
Res perturbata rei, pro Commista. Senec. Epist. 96.
Compar. Cic. 6. Att. 1. Sed enim [illegible], si perturbatior est, tibi assignato. Et 10. 14. pr. Nunquam vidi hominem perturbatiorem metu.

PERTURBĀTE, Adv. [διαταραγμένως] Cic. 1. de Invent. 29. Hic considerandum erit, ne quid perturbate, ne quid contorte dicatur. Item in Orat. 122. Sua confirmare, adversarii avertere, eaque efficere non perturbate. Perturbate aliquid dicitur, quum rerum ac temporum ordo non servatur: Contorte, quum non facilis transitus & directus est, sed obscurus.

PERTURBATIO, ōnis. f. [διαταραχή] ut
Cæli perturbatio & Serenitas, contraria. Cic. 2. de Divin. 94.
Rerum conversio & perturbatio. Cic. pro Flacc. 94. Videtis quo in motu temporum, quanta in conversione rerum ac perturbatione versemur.
Novarum perturbationum causæ quæri viderentur. Cic. de Fato 2.
Valetudinis perturbatio. Cic. 9. Fam. 3. Miraris me tanta perturbatione valetudinis tuæ tam graviter exanimatum fuisse?
Vitæ perturbatio & magna confusio. Cic. 1. de Nat. Deor. 3.
Perturbatio frequentissime animo tribuitur, ut Cic. 4. Tusc. 11. Est igitur Zenonis hæc definitio, ut Perturbatio sit, quod πάθος ille dicit, aversa a recta ratione contra naturam animi commotio.
Animi perturbatio, & Sedatio, contraria. Cic. 5. Tusc. 43. Atqui quum perturbationes animi miseram, sedationes autem efficiant vitam beatam: duplexque ratio perturbationis sit, &c.
Animi perturbatio, Tranquillitas & securitas, contraria. Cic. 1. Offic. 67. Vacandum est omni animi perturbatione, &c. ut tranquillitas animi adsit, quæ affert, cum constantiam, tum etiam dignitatem.
Animorum turbidi concitatique motus, perturbationes sunt. Cic. 4. Tusc. 34.
Judicis cognitio & Perturbatio contraria. Cic. 2. de Orat 214. Illud autem genus orationis, non cognitionem judicis, sed magis perturbationem requirit.
Afferre errorem animis perturbationemque. Cic. 2. de Divin. 62. V. AFFERO.
Commoveri magna animi perturbatione. Cic. 6. Att. 7.
Fiunt quæ cum aliqua perturbatione, ea neque constanter fieri possunt, nec iis qui adsunt probari. Cic. 1. Off. 137.
Fugere perturbationes. Cic. 1. Off. 136. Ut perturbationes fugiamus, id est motus animi nimios, rationi non obtemperantes.
Immittere perturbationes V. IMMITTO.
Incidere in. ut, In perturbationes exanimationesque ne incidamus cavendum. Cic. 1. Off. 131.
Incitatus ira, aut perturbatione, impetum injuste in eum fecit. Cic. 2. Off. 23.

Peccatur perturbatione rationis atque ordinis quicquid peccatur. Cic. in Parad. 3.

Regi impetu quodam animi & perturbatione, Consilio aut judicio, contraria. Cic. 3. de Orat. 178.

Succumbere neque perturbatione animi, neque homini, neque fortunæ. Cic. 1. Off. 66.

PERTURBĀTOR, ōris. m. [ταραχοποιός] Qui perturbat.

PERTURBĀTRIX, īcis. f. [ταραχοποιός] Cic. 1. de Legib. 39. Perturbatricem autem harum omnium Academiam hanc ab Arcesila & Carneade recentem exoremus, ut sileat.

PERTURPIS, e. Adj. [ὑπαισχής] Valde turpe. Cic. pro Cœl. 50. Cum hac aliquid adolescentem hominem habuisse rationis, num tibi perturpe aut perflagitiosum esse videatur.

PERTUSSIS, is. f. apud Senecam, ut ait Despauterius, Tussis est, quæ continue vexat.

PERTUSURA. PERTUSUS, V. PERTUNDO.

PERVĀDO, si, sum, [διαβαδίζω] ĕre. Pertransire. Tacit. 4. Ann. 51. Neque tamen pervasere hostes, nisi admodum pauci.

Pervade polum, splendida mundi sidere bigis continuis scepit spoliis. Accius apud Varr. lib. 6. de L. L. 2. Significat autem eodem Varr. interprete, Pervade polum, Vade per polum.

Pervadere ad. Liv. 7. 36. Inter trepidationem, tumultumque Samnitum, Præsidium Romanum, obviis custodibus cæsis, ad castra C O S. pervadit.

Pervadere in. Cic. 2. de Nat. Deor. 145. Similiter nares, quæ semper propter necessarias utilitates patent, contractiores habent introitus, nequid in eas, quod noceat, possit pervadere.

Per agros quantum incendium pervaserit cernitis. Cic. 5. Verr. 66.

Fama pervasit, vel rumor. Liv. 5. 7. Quibus quum amplissimis verbis gratiæ ab Senatu actæ essent, famaque ea forum atque urbem pervasisset, subito ad curiam concursus fit plebis.

Morbus pervadit. Cic. pro Sulla 53. Quas oras maxime, quasi morbus quidam illius furoris pervaserat.

Murmur, pavor, clamor, &c. pervasit. Liv. 26. 15. Murmura Tribunali totam concionem pervasit, deferri rem integram ad Patres de Campanis.

Opinio pervasit per animos hominum. Cic. pro Lege Manil. 23. Erat etiam alia gravis atque ea vehemens opinio, quæ per animos gentium Barbararum pervaserat, fani locupletissimi & religiosissimi diripiendi causa in eas oras nostrum exercitum esse adductum.

Pallor repente pervasit ora. Sil. lib. 7. 427.

Pervadere, Pervenire ad, ut,

Pervadere florem ætatis. Lucret. lib. 2. 556.

— summum ætatis pervadere florem. Quidam legunt Finem, sed priorem lectionem probat Lambinus, & interpretatur Florem, i. e. Justum ac perfectum vigorem.

PERVADENS, entis. Partic. Vitruv. 9. 4. Saturni stella pervadens per signi spatium.

PERVĀSUS, a, um. Partic. Pass. ut, Urbe pervasa. Ammian. 24. 2.

Regiones pervasæ. Idem 31. 8.

PERVASIO, ōnis. f. Invasio. Salvian. de Gubern. Dei, lib. 5. sub fin. A rerum alienarum pervasione non abstinent.

PERVĀSOR, ōris. m. Invasor. Salvian. 5. p. 114. Rebus eorum incumbant pervasores. Et Cassiodor. 4. Epist. 20. Maneat pœna pervasori.

PERVAGABILIS, PERVAGATUS, PERVAGOR, V. PERVAGOR.

PERVĀGUS, a, um. Adj. [πολυπλανής] ut, Puer pervagus vasto orbe. Ovid. 2. de Arte Am. 18.

PERVĀGOR, [περιπλανάω, περιφέρομαι] āri. Per aliquem locum vagari. Cic. 7. Verr. 97. Hic te Prætore prædonum naviculæ pervagatæ sunt.

Molestiæ pervagantur mentes omnium. Cic. 1. de Legib. 32. Molestiæ, lætitiæ, cupiditates, timores, similiter omnium mentes pervagantur.

Honos pervagatur. Cic. 2. de Invent. 113. Deinde ne is honos omnium pervagetur.

Pervago, are etiam dixisse veteres credibile est, ut Vago. q. V.

PERVĀGANS, antis. Partic. Vitruv. 2. 6. Pervagantes in agris ardores.

PERVAGĀTUS, a, um. aliud Partic. [περιπλανηθείς] Liv. 38. 17. Inter mitissimum genus hominum ferox natio, pervagata bello prope orbem terrarum, sedem cepit.

Commune & pervagatum, Divulgatum. Cic. 1. de Orat. 265. An tu, inquit ille, si de istis communibus & pervagatis vix huic ætati audiendum putes, etiamne illa negligere possumus, quæ tu Oratori cognoscenda esse dixisti?

Pervagatum & celebratum commemoratione alicujus. Cic. pro Planc. 95. Nihil ex meis est temporibus, quod minus pervagatum, quodque minus aut mea commemoratione celebratum sit, aut hominibus auditum atque notum.

Bona longe lateque pervagata, & Angusta, contraria. Cic. Topic. 96. Numero sic comparabuntur, ut plura bona paucioribus bonis anteponantur, pauciora mala malis pluribus, diuturniora bona brevioribus, longe & late pervagata angustis.

Causa hæc apud Græcos pervagata est. Cic. 1. de Invent. 55.

Declamatio vulgaris & pervagata. Cic. pro Planc. 47.

Fama alicujus rei illustris & pervagata. Cic. pro Marcell. 27.

Opere quotidiano & pervagato. Cic. 3. de Orat. 186.

Sermo civitatis pervagatus. Cic. pro Milon. 33.

Pervagatior, & Pervagatissimus. Cic. 2. de Invent. 47. Pars autem est pervagatior, & aut in omnes ejusdem generis, aut in plerasque causas accommodata. Idem in Orat. 147. Me autem sive pervagatissimus ille versus, qui vetat, &c.

PERVAGĀBILIS, e. Adj. Sidon. 2. Epist. 2. Pelagi campus cymbulis late secatus pervagabilibus.

PERVĂLEO, [πολυδυναμέω] ēre. Plurimum valeo. Lucret. lib. 6. 916.

Usque adeo permananter vis pervalet ejus. De magnete lapide. Alii legunt Prævalet.

PERVĂLIDUS, a, um. Adj. [πολυισχυρός] Admodum validus. Liv. 40. 47. Donec ad pervalidam aliam urbem (Certima appellant Celtiberi) pervenit. Emendata exemplaria habent Prævalidam.

Agmen pervalidum. Ammian. 29. 5. pr.

PERVĂRIUS, a, um. Adj. [πολυποίκιλος] Valde varius. Apul. de Deo Socrat. p. 97. Utilitates perrariæ. Sed aliter legit Elmenhorst. p. 42.

PERVARIE, Adv. [πολυποικίλως] Cic. 2. de Orat. 327. Reliqua pervarie jucundeque narrantur.

Pervarie & perjucunde. H. St. Si hoc vellet, Perjucundeque diceret.

PERVASTO, [ἐκπολιόρκω] āre. Prorsus vastare. Liv. 6. 4. Ad pervastandos fines, nequid ad nova consilia relinquerent virium, ducere. Et 33. 37. Liguros quum pervastassent.

PERVASTĀTUS, a, um. Partic. ut, Agris passim pervastatis. Liv. 8. 19. Italia pervastata. Tacit. 15. Ann. 45.

PERVĔHO, xi, ctum, [διακομίζω] ĕre. Usque in aliquem locum portare. Plin. lib. 35. cap. 6. Sed inde non pervehuntur ad nos. Liv. 5. 40. extr. Virgines sacraque in plaustrum imposuit: & Cære, quo iter sacerdotibus erat, pervexit.

Navigatione secunda pervehi. Tacit. 2. Ann. 8.

Pervehi [κατάγομαι] in portum, per translationem. Cic. 14. Att. 21. Nos autem alium portum propiorem huic ætati videbamus, in quem mallem equidem pervehi, florente Bruto nostro, constitutaque Republica.

Velis passis aliquo pervehi. Cic. 1. Tusc. 19. Portum potius paratum nobis & perfugium putemus, quo utinam velis passis pervehi liceat. De morte.

Pervehi ad exitus optatos. Cic. 2. Off. 19. Et quum prospero flatu ejus utimur, ad exitus pervehimur optatos: & quum reflavit, affligimur. De fortuna.

In Asiam, atque inde Romam pervectum est. Tacit. 2. Hist. 9.

PERVECTUS, a, um. Partic. [διακομισθείς] ut, Pervectus in litus. Plin. lib. 9. cap. 8.

Passe cito pervecta est ad litora. Sil. lib. 8. 126.

PERVECTOR, ōris. m. Symmach. 4. Epist. 64. Pervector apicum. i. e. Tabellarius.

PERVELLO, velli, (& vulsi,) vulsum, [διατίλλω] ĕre. Cic. 3. Tusc. 36. Quid jaces, aut quid mæres? aut cur succumbis, cedisque fortunæ? quæ pervellere te forsitan potuerit & pungere, non potuit certe vires frangere. De format. Præteriti, V. in VELLO.

Aurem pervellere. V. AURIS.

Fidem alicujus pervellere, pro Cessantem excitare. Sen. de Benef. 5.

Jus pervellere. Cic. 1. de Orat. 245. Neque enim, inquit, tam mihi molestus fuit, quod jus nostrum Civile pervellit, quam jucundus, quod se id nescire confessus est. i. e. De jure nostro obtrectat, inquit Budæus.

Stomachum pervellere. Hor. 2. Serm. 8. 8.

Rapula, lactucæ, radices, qualia lassum
Pervellunt stomachum. h. e. Irritant, & cum quadam delectatione pungunt atque excitant.

PERVĔNIO, vēni, ventum, [ἱκνέομαι, ἐξικνέομαι, παρίειμι, ἀφικνέομαι] īre. Ad constitutum locum venire, Venire eo quo ibamus. Plin. lib. 10. cap. 37. Ipse perveni ad fontem purissimum.

Mature cum exercitu aliquo pervenire. Cic. pro Muren. 22.

Ad aliquam portam cum paucis pervenire. Cic. in Pison.

In portum salva nave. Quintil. lib. 2. cap. 17.

In provinciam pervenire. Plinius ad Trajanum 10. Epist. 16.

Ad manus pervenire. Cic. pro Sext. Vix sero & raro ad manus pervenitur.

Ad laudem aliquam via aliqua. Cic. de Clar. Orat. 259.

Ad nummos pervenire. Cic. 13. Fam. 14. Ut quam commodissima conditione libertus Strabonis, qui ejus rei causa missus est, negotium conficiat, ad nummosque perveniat.

Ad primos pervenire, pro Inter primos & doctissimos annumerari. Cic. pro Rosc. Com. 30. Qui ne in novissimis quidem erat histrionibus, ad primos pervenit comœdos.

Ad summam alicujus rei pervenire. Quintil. in prooem. lib. 1.

Ad summum pervenire. Cic. 5. de Fin. 40. Sic & extremum omnium appetendorum, atque ductum a prima communitate naturæ, multis gradibus ascendit, ut ad summum perveniret, quod cumulatur ex integritate corporis, & ex mentis ratione perfecta.

In crastinum pervenire. Quintil. lib. 5. cap. 10.

In invidiam maximam pervenire. Cic. 4. Verr. 45. Populum quidem Syracusanum in maximam invidiam, sua infamia, aliena præmio, pervenisse.

In manus pervenire. Cic. 8. Att. 5. Eo autem ad te scripsi, ut si tibi forte reddita esset, mihi curares referendam, ne in illius manus perveniret.

In notitiam pervenire. Columel. lib. 5. cap. 8. V. Notitia in NOTUS.

In potestatem alicujus pervenire. Cic. pro Lege Manil. 32. Quum duodecim secures in prædonum potestatem pervenerint.

In scripta alicujus pervenire. Cic. 5. Fam. 12.

In Senatum pervenire non potuit, Fieri senator. Cic. pro Flac. 43.

In magnum timorem pervenire, ne &c. Cæs. 1. Bell. Civil. 61.

In tutelam pervenire. Cic. pro Rosc. Com. 16. Et pupillum fraudare, qui in tutelam pervenit.

Ad annum septuagesimum pervenit Cyrus. Cic. 1. de Divin. 46.

Ad desperationem pervenire. Cæs. 2. Bell. Civil. 42.

Ad eloquentiam. Quintil. lib. 1. cap. 1.

Ad propositum mihi finem honoris nondum perveneram. Cic. pro Sull. 11.

Ad fortunam sam aliquando pervenire sese posse spes fuit. Cic. pro Rabir. Post. 27.

Ad fructus. Varro 1. de R. R. cap. 4.

Ad frugem maturam. Quintil. lib. 1. cap. 3.

Ad improbitatem pervenire. Cic. 3. Verr. 105. Utrum admonitus, an tentatus, an, qua est ista sagacitate in his rebus, sine duce ullo, sine indice pervenerit ad hanc improbitatem nescio.

Pervenire quo volumus. Ter. Eun. 1. 2. 24.

Ita est: sed sine me pervenire quo volo. Quasi dicat, Sine me dicere quod maxime volo.

Plebs in discordiam pervenit cum patribus. Pompon. in l. 2. §. Deinde quum esset. D. de origine jur.

Pervenit ad me hæc res, i. e. Rescivi, Dictum est mihi. Plaut. Mil. 2. 4. 50.

Ad aures alicujus nescio quomodo pervenit res hæc. Cic. 6. Verr. 64.

Clamor ad aures pervenit. Virg. 9. Æn. 326.

Fama ad aures meas pervenit. Cic. pro Sull. Non modo nihil comperi, sed vix ad aures meas istius suspicionis fama pervenit.

Fama pervenit huc. Ovid. 2. de Pont. 5. 27.

Factio pervenit a. Liv. 1. 17. pr. Needum a singulis, quia nemo magnopere eminebat in novo populo, pervenerant factiones: inter ordines certabatur. [Forte Provenerant legendum.

Hæreditas ad filiam pervenit. Cic. 2. de Finib.

Humanitas ab isto ad illos pervenisse putatur. Cic. 1. Q. frat. 22.

Licentia tanta ad unum nunquam pervenisset, nisi multorum impunita scelera tulissemus. Cic. 2. Off. 28.

Lucrum pervenit ad eum. Cic. 5. Verr. 130. Parparum ex illis magnis lucris ad sese pervenire. Prætorem esse socium.
Pecuniam morte alicujus ad qaempiam pervenire. Cic. in Topic. 29.
Similitodo naturæ illius ad te, qui ab illo ortus es, pervenit. Cic. pro Muren. 66.
Quid enim potest esse in calamitate residui, quod non ad miseros aratores, isto Prætore, per summam injuriam, ignominiamque perveneris? Cic. 5. Verr. 226.
Non ea sola vis est, quæ ad corpus nostrum, vitamque pervenit. Cic. pro Cæcina 42.
Injuria ad paucos ex alieno peccato pervenit. Auctor ad Hereo. lib. 4. 13.
Pœna parentum pervenit ad liberos, qui nihil meruerant. Cic. ad Brut. 15.
Pervenitur, Impersonale. Ulpian. in L. 1. §. Si apud duos. D. deposit. Quod si nihil alter, vel minus facere possit, ad alium perveniētur; Idemqoe etsi alter dolo non fecerit, & idcirco sit absolutus; nam ad alium pervenietur.
Postquam perventum est in tecta thalami. Virg. 4. Georg. 375. Idem 2. Æn. 634.
Ast ubi jam patriæ perventum ad limina sedis.
Studis perveniendi aliquo nihil prosunt, nisi illud, quod eò, quo intendas, ferat deducatque, cognoris. Cic. 1. de Orat.

PERVENIENS, entis. Partic. [illegible] Ovid. 3. Met. 462.
Verba refers aures non pervenientia nostras. [An Perferientis?

PERVENTURUS, a, um. aliud Partic. [illegible] Cic. pro Rosc. Amer. 153. Videte per deos immortales, quem in locum Remp. perventuram putetis.

PERVENTIO, ōnis. f. Mart. Capell. 4. p. 126. Est ratiocinatio ex duobus pluribusve concessis, ad id quod non conceditur, perventio.

PERVĒNOR, [illegible] āri. Idem quod Diligenter venari: & per translationem pro Quærere, & solertia quadam adhibita investigare. Plaut. Merc. 4. 5. 3.
Defessus sum urbem totam pervenarier. [Nisi divise legendum, ut sit Anastrophe Urbem totam per, pro Per totam u.

PERVĒNUSTUS, a, um. Adj. Sidon. 3. Epist. 13. Elegans homo, pervenustusque.

PERVERTO, ti, sum, [illegible] ĕre. Convertere, invertere, subvertere, ad terram ruere. Plaut. Cas. 4. 1. 16.
Aulas pervertant, ignem restingunt aqua.
Labefactare & pervertere. Cic. 3. de Fin. 70.
Arbusta, virgulta, tecta. Cic. 1. de Divin. 49.
Defensionem. Auctor ad Heren. lib. 1. 26. Orestes, quum confiteatur se occidisse matrem, nisi attulerit facti rationem, pervertit defensionem.
Jura omnia divina & humana pervertit C. Cæsar. Cic. 1. Off. 26.
Officium. Cic. 1. Off. 5. Sunt nonnullæ disciplinæ, quæ propositis bonorum & malorum finibus, officium omne pervertant.
Omnia pervertere rapinis, incendiis, cædibus. Cic. 15. Att. 6.
Res vetustate robustas. Cic. de Divin. 35. Quæ est igitur ista calliditas, res vetustate robustas, calumniando velle pervertere?
Sacra inexpiabili scelere pervertit. Cic. de Arusp. Resp. 57.
Senatum ipsum, principem salutis, mentisque publicæ, vi, cæde, incendiisque pervertere. Cic. de Arusp. Resp. 58.
Vectigalia pervertere, pro Subvertere. Cic. 5. Verr. 128. Quid enim erat, quod vectigalibus prospiceret Metellus in decumis & in tota re frumentaria, si ille non vectigalia Populi Romani suo quæstu pervertisset?
Vim alicujus. Cic. 2. de Divin. 115. explicans oraculum illud,
Crœsus Halym penetrans magnam pervertet opum vim. Hostium vim sese perversurum putavit, pervertit autem suam.
Pervertere aliquem. Cic. 1. Verr. 44. Nunquam ille me opprimet consilio, nunquam ullo artificio pervertet, nunquam ingenio me suo labefactare atque infirmare conabitur.
Pervertere, solenne verbum Tacito, pro Perdere calumniis, sive subvertere; ut 4. Ann. 12. Volutare secum quonam modo Germanici liberos perverteret.

PERVERSUS, a, um. Adj. ex Partic. [illegible] dicitur (inquit Valla lib. 5. cap. 31.) Qui versatur in malo, & a bono versus est. Cic. 11. Fam. 10. Gratiorem me esse in te posse, quam isti perversi sunt in me, exploratum habes.
Præposterus & Perversus. Cic. pro Cluent. 71. Itaque ut erat semper præposterus atque perversus, initium facit a Bulbo.
Pravum & Perversum. Cic. pro Rosc. Com. 30. Nihil ab hoc pravum & perversum produci posse arbitrabantur.
Cachinno perverso distorquere ora. Ovid. 3. de Arte Am. 287.
Dies perversus, Ineptus, Incommodus. Plaut. Men. 5. 5. 1.
Edepol næ hic dies perversus atque advorsus mihi obtigit.
Ludi deformati, inquinati, perversi, conturbati. Cic. de Arusp. Resp. 25.
Mentes perversæ. Ovid. 2. Trist. 301.
More perverso aliquid facere. Cic. pro Rosc. Com. 56. Nisi forte tu perverso more, quod hujus est, ab illo extorquere non potes, hoic eripere potes.
Præmia. Senec. Hippol. 9.
Ratio. Lucret. lib. 4. 831.
Vota. Stat. 1. Theb. 59.
Compar. Quid perversius? quid intolerabilius? Cic. 4. de Fin. 40.
Superl. Perversissimi oculi. Cic. 1. de Nat. Deor. 80. At erat, sicut hodie est, perversissimis oculis.

PERVERSE, [illegible] ut, Perverse abuti. Cic. 1. de Invent. 5. Plaut. Amph. 4. 3. 10.
Qui perverse perturbavit familiæ mentem meæ.
Perverse, ne dicam impudenter, plerique amicum habere talem volunt, quales ipsi esse non possunt. Cic. de Amicit. 84.
Amplecti aliquid perverse. Lucret. lib. 1. 1068.
Imitata perverse fuit prudentiam stulta calliditas. Cic. 3. Off. 113.
Videre perverse. Plaut. Merc. 2. 2. 20.
Utuntur perverse deorum beneficio multi. Cic. 3. de Nat. Deor. 70.
Compar. Tertull. Apol. cap. 2. Quid perversius? quid intolerabilius?
Superl. Hieron. in Matth. cap 4 ult. Quidam perversissime suspicantur.

PERVERSITAS, ātis. f. [illegible] Cic. in Orat. 31. Quæ est autem in hominibus tanta perversitas, ut inventis frugibus glande vescantur?
Improbitas & perversitas. Cic. 1. Q. frat. 13. Sed quum te alicujus improbitas perversitasque commoverit, sic te animo incitari ut ab omnibus [illegible] desideretur humanitas.
Incredibilis hominum perversitas. Cic. 1. Fam. 7.
Ferre humanissime alicujus perversitatem. Cic. 2. Q. frat. 4.
Diligentiæ molestissima perversitas. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Morum perversitas. Suet. Aug. cap. 60.
Opinionum perversitas. Cic. 3. Tusc. 2. In omni continuo pravitate, & in summa opinionum perversitate versamur.

PERVERSIO, ōnis. f. Tertull. advers. Marc. 4. 5. Competit, ut si qui evangelium pervertebant, eorum magis curarent perversionem, quorum sciebant auctoritatem receptiorem.
Perversio [illegible] figura Rhetorica. Auctor ad Heren. 4. 44. Transgressio est, quæ verborum perturbat ordinem perversione aut transjectione. Perversione sic: Hoc vobis Deos immortales arbitror dedisse [illegible] pro vestra.

PERVESPERI, Adv. pro Valde vesperi. Cic. 9. Fam. 2. Caninius, [illegible] tuus, & idem noster, quum ad me pervesperi venisset, &c.

PERVESTIGO, [illegible] āre. Quærendo invenire. Cic. 2. de Orat 174. Nosse regiones intra quas venēris, ut pervestiges quid quæras. Idem 6. Verr. 7. Mirandum in modum (canes venaticos diceres) ita odorabantur omnia, & pervestigabant, ut ubi quicquid esset, &c.
Pervestigata & cognita. Cic. 7. Verr. 174. Et illa, quæ tentata [illegible] cœpta ab isto sunt, a me autem pervestigata & cognita, moneo ut [illegible] gaas, & longius progredi ne sinas.

PERVESTIGATIO, ōnis f. [ἐξέτασις] Cic. 1. de Orat. 9. Sed omnia quæcunque essent, vel scientiæ pervestigatione, vel disserendi [illegible] comprehenderint.

PERVESTIGĀTOR, ōris. m. Hieron. Catalog. Script. Eccles. Bibliothecæ divinæ diligentissimus pervestigator.

PERVĔTUS, ĕris. o. g. Adj [illegible] Valde vel admodum vetus. Cic. de Claris Orat. 61. Eum nos ut perveterem habemus, qui L. [illegible] Manilio Consulibus, mortuus est, &c.
Epistola pervetus. Cic. 3. Q. frat. 1.
Nuces perveteres. Plin. lib. 23. cap. 8.
Oppidum pervetus. Cic. 6. Verr. 72.

PERVETUSTUS, a, um. Adj. [illegible] Idem. ut, Pervetusta edeps. Plin. lib. 20. cap. 9.
Verba pervetusta. Cic. 3. de Orat. 199.

PERVĪCAX, ācis. Adj. [illegible] Durus, contentiosus, nulli cedens, perseverans cum quadam vi, in contentione usque ad convincendum perseverans.
Potius ad Pervincendum, quasi Pervincax. H. St.
Nonius 5. 40. nomen Pervicax ait esse laudi, Pertinax probro. Ter. Hec. 4. 1. 17.
Adeon' pervicaci esse animo, ut puerum præoptares perire,
Ex quo firmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires!
Pervicax contra flatus. Plin. lib. 16. cap. 36.
Iræ pervicax. Tacit. 4. Ann. 53.
Recti pervicax, in bonam partem. Tacit. 4. Hist. 5. Opum contemptor, recti pervicax, constans adversus motus.
Achilles pervicax. V. ACHILLES.
Acies. Senec. Agamemn. 6.
Acies oculorum. V. ACIES.
Contumacia. Columel. lib. 6. cap. 2.
Inimicus. Quintil. lib. 5. cap. 7.
Musa. Hor. 3. Carm. 3. 70.
Thyades. Hor. 2. Carm. 19. 9.
Superl. Flor. 1. 11. 11. Hostes pervicacissimi.

PERVICĀCIA, æ. f. [illegible] Durities, obstinatio. Cic. 4. Tusc. [illegible] Plin. lib. 17. cap. 20. Perdurandi pervicacia.
Pervicacia & Pertinacia hoc distant, inquit Nonius 5. 40. Pervicacia est interdum bonarum rerum perseverantia: Pertinacia semper malarum. V. loc.

PERVICACITER, Adv. L. 3. §. 16. Dig. de Suspect. Tutor. Neque [illegible] niam deponere pervicaciter perstant.
Compar. Liv. 42. 14. Pervicacius causam belli quærere. Adde Curt. 10. 6. 18.

PERVĪCUS, a, um. Adj. [illegible] dicitur pro Pervicaci, teste Nonio 8. 28. Accius, Sed pervico Ajax animo atque inorabili. Plaut. [illegible] Fragm. 3. 23. Hic quidam pervicus custodem addidit.

PERVĪDEO, [illegible] ēre. Diligenter & perfecte videre. Cic. 4. [illegible] uxor. Ibi te igitur videbo, & pervidebo. Alii legunt Promonebo. Idem 3. Offic. 75 Qui hoc non perviderit, ab hoc nulla fraus aberit, nullum facinus. Et hic quidam legunt Præviderit. Columel. lib. 2. cap. 2. [illegible] sine dubio quid eveniat: sed cur id accidat: non pervidet.
Mala sua pervidere. Hor. 1. Serm. 3. 25.
Quum tua pervideas oculis mala lippus inunctis. P. Vict. lib. Var. lect. 20. ait hoc loco Pervidere, idem esse quod apud Græcos [illegible], quod est, non admodum intentis oculis intueri, [illegible] negligenter inspicere. Sed alia est verbi hujus significatio, quæ [illegible] diximus: & hoc loco fit ut contrarium significare videatur propter has voces adjectas, Oculis lippus inunctis. Al. Prævideas [Oxymoron est.
Pulchritudinem pervidere. Plin. 1. Epist. 8. Deinde ut pulchritudinem illarum longiore tractatu pervideremus.
Pervideamus utrum finitam funditus omne Constet. Lucret. 1. [illegible]
Purganda igitur conscientia est, quam Deus pervidet, qui falli non potest. Lactant. Divin. Instit. epitome cap. 6. pag. 541. Item pag. [illegible] Pervidere. Sed & Penitus pervidere. p. 256. Nec enim vim, [illegible] nemque penitus pervidebant. H. St. V. Inst. 5. 8. 6.

PERVIGEO, [illegible] ēre. Valde vigere. Tacit. 4. Ann. 34. Et uterque opibusque, atque honoribus perviguere.

PERVĪGIL, ilis. Adj. [illegible] Valla lib. 5. cap. 30. Pervigil draco dictus est, non quod pernox esset, sed quod nunquam dormiret, semper vigilans. Plin. lib. 33. cap. 4. Eamque solas intelligi in cacumine montis ejus pervigil.
Anguis pervigil. Ovid. 12. Epist. 60.
Canis. Senec. Herc. fur. v. 809.
Custodia. Lucan. lib. 4. 7.
Ignis. Stat. 2. Theb. 739.

Pervigilis, Recto casu dixit Apul. 11. Met. p. 270. Elmenh. Numinis beneficii cura pervigilis.

PERVIGILO, [παννυχίζω] āre. Totam noctem insomnem ducere. Martial. lib. 9. 69.

Nam vigilare leve est, pervigilare grave. Cic. pro Rosc. Amer. 98.
Non orat ut eam noctem pervigilet ?
In armis. Liv. 24. 38.
Ad ignes hiberni luminis pervigilare. Virg. 1. Georg. 292.
Mero posse pervigilare. Ovid. 2. Fast. 740.

PERVIGILĀTUS, a, um. Partic. [παννυχισθεὶς] Ovid. 6. Fast. 326.

In multo nox est pervigilata mero.

PERVIGILATIO, ōnis. f. [παννυχισμὸς] Cic. 2. de Legib. 37. Novos vero deos, & in his colendis nocturnas pervigilationes, &c.

PERVIGILIUM, I. n. [παννυχισμὸς] Multa vigilatio. Plin. lib. 11. cap. 53. Pervigilio quidem præcipue vincuntur cibi.
Pervigilium, Sacrum nocturnum quo vigiliæ indicuntur, ut per totam noctem vigiletur. Gellius lib. 2. cap. 23. Filia hominis pauperis in pervigilio vitiata est. Tacit. 2. Hist. 68. Apud Vitellium omnia indispolita, temulenta, pervigiliis, ac Bacchanalibus, quam disciplinæ, & castris promptiora.
Hiemale pervigilium. Martianus Capella lib. 1. cap. 1.
Causa pervigilii. Lucret. lib. 6. 754.

PERVIGILIA, æ. f. Idem. Justin. 24. 8. 14. Maximum pervigiliæ malum. Alii legunt Pervigilii.

PERVĪLIS, e. Adj. [πάνυ εὐτελὴς] Admodum vile significat. Liv. 31. 50. Annona quoque eo anno pervilis fuit.

PERVINCO, ici, ictum. [ἐκνικῶ] ĕre. Omnino vincere. Cic. 2. Att. 1. Restitit, & pervicit Cato. Liv. 4. 2. Neque, ut de agris dividendis plebi referrent Consules ad Senatum, pervincere potuit. Tacit. 12. Ann. 59. Dictis pervincere aliquid, Probare. Lucret. lib. 5. 100.
Mores alicujus pervincere. Propert. 1. 17. 15.
Vis vivida animi pervicit. Lucret. lib. 1. 73.
Vox pervincere dicitur vocem, vel sonum, quum exsuperat. Hor. 2. Epist. 1. 200.

— nam quæ pervincere voces
Evaluere sonum, referunt quem nostra theatra ?

PERVINCENDUS, a, um. Partic. [ἐκνικητέος] Catul. 74. 15.

Una salus hæc est, hoc est tibi pervincendum.

PERVINCAX, V. PERVICAX.

PERVĪREO, ēre. Semper virere. Paulin. Nolan. Paraph. Psalm. 1. 11.

Et fronde nunquam defluente, pervirens, &c.

PERVĪRĬDIS, e. Adj. [πολύχλωρος] Valde viride. Plin. lib. 6. cap. 22. Mare id colore perviridi, præterea fruticosum arboribus. Adde Melam 2. 5. & Solin. cap. 66.

PERVĪVO, xi, ctum, [ἐπιζάω] ĕre. Usque ad finem aliquem vivere. Plaut. Capt. 3. 5. 84.

Etsi pervivo usque ad summam ætatem, tamen &c.

PERVIUS, a, um. Adj. [βατὸς, διάπορος, παρόδιμος] Per quod via, vel transitus patet. Terent. Adel. 4. 2. 39.

Id quidem angiportum non est pervium.

Domus pervia ventis dicitur. Ovid. 2. Met. 762.
Freta non sunt pervia nanti. Ovid. 19. Epist. 209.
Loca non pervia equo. Ovid. 8. Met. 377.
Naves perviæ pugnantibus erant. Liv. 26. 39.
Ora non sunt pervia verbis. Ovid. 5. Met. 194.
Pectora nulli culpæ pervia. Claud. de Bell. Get.
Saltus pervii. Liv. 9. 43.
Transitiones perviæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 67. Ex quo transitiones perviæ Jani, foresque in liminibus profanarum ædium, januæ nominantur.
Usus pervius tectorum. Virg. 2. Æn. 453.

PERULA, V. PERA.

PERUNGO, unxi, unctum, [καταχρίω] ĕre. Valde ungere, circumquaque ungere. Cic. 1. Tusc. 113. Corpora oleo perunxerunt.
Ora perungere immunda manu. Ovid. 3. de Arte Am. 755.
Mortuum unguento perungis. Proverb. de sumptu supervacaneo, sive quum sero quid adhibetur. Mos erat apud priscos, maxime Ægyptios, defunctorum cadavera, ne putrescerent, unguentis perungere.

PERUNCTUS, a, um. Partic. [κατακεχρισμένος] ut,
Fæcibus ora peruncti. Hor. de Arte Poet. 277.
Nardo perunctus adulter. Hor. Epod. 5. 59.

PERUNCTIO, ōnis. f. [κατάχρισις] Plin. lib. 24. cap. 15. Excalfacit perunctione.

PERVOLGO, V. PERVULGO.

PERVŎLO, vis, vult, [πάνυ βούλομαι] velle. Valde cupere. Plaut. Pseud. 1. 2. 73. Prohibet, faciant advorsum eos qui pervolunt. Alii legunt Quod volunt. Cic. 1. Att. 1. Sed est quod abs te mihi ignosci pervelim.
Illam negasse unquam vidisse quenquam securi ferientem, & pervelle id videre. Liv. 39. 43.

PERVŎLO, [διαπέτομαι] āre. Celeriter volare. ut
Corvus pervolat aerium iter. Ovid. 2. Fast. 252.
Hirundo pervolat ædes divitis domini. Virg. 12. Æn. 474.
Pervolare, per translationem, pro Celeriter advenire, & quasi volando perduci. Cic. in Somn. Scip. 21. Sunt autem optimæ curæ de salute patriæ, quibus agitatus & exercitatus animus velocius in hanc sedem & domum suam pervolabit.
Rumor pervolat agitatus alis. Ovid. 6. Fast. 527.
Urbem totam pervolare. Juven. 6. Sat. 397.

PERVOLĪTO, [διαπετάομαι] āre. frequent. Virg. 8. Æn. 24.

Omnia pervolitat late loca.

Voces pervolitant per dissepta domorum. Lucret. lib. 6. 952.

PERVOLĪTANS, antis. Partic. Lucret. lib. 2. 144.

Et variæ volucres nemora avia pervolitantes.

PERVOLITANTIA, æ. f. Vitruv. 9. 7. Mundi circa terram pervolitantia.

PERVŎLĀTĬCUS, a, um. Adj. Tertull. de Anima, cap. 46. Non clausa vis est, nec sacrariorum circumscribitur terminis: vaga & pervolatica, & interim libera est.

PERVOLVO, volvi, volutum, [κατακυλίω] ĕre. Magna vi volvere. Plin. lib. 33. cap. 4. Et repleto stagno, excussis obturamentis erumpit torrens tanta vi, ut saxa pervolvat.
Animus pervolvitur quibusdam in locis. Cic. 2. de Orat. 149. Deinde ut in iis locis, quos proponam paulo post, pervolvatur animus, ut se penitus insinuet in causam, ut sit cura & cogitatione intentus, diligentia est.
Librum pervolvere, Diligenter legere. Catul. 96. 6. de Smyrna, (fuit hoc opus quoddam a Cinna poeta compositum)

Smyrnam incana diu secula pervolvent. Usus est diæresi.

Membra celeres pervolvunt rotæ. Sen. Hippol. 10.

PERVOLŪTUS, a, um. Partic. Liv. 24. 34. Pondere suo pervoluta graviter in hostem incidunt.

PERVŎLŪTO, [διεξελίσσω, ἀναπτύσσω] āre. frequent. ut
Libros pervolutare, Omni adhibita diligentia evolvere. Cic. 5. Att. 12. Quoniam meos cum Thallumeto nostro pervolutas libros. Idem 1. de Orat. 158. Omnium bonarum artium scriptores ac doctores & legendi & pervolutandi, & exercitationis causa laudandi.

PERURBĀNUS, a, um. Adj. [πάνυ ἀστεῖος] Valde urbanum significat. Cic. 2. de Orat. 25. Homo doctus & perurbanus. Et de Clar. Orat. 239. Etiam L. Torquatus elegans in dicendo, in existimando admodum prudens toto genere perurbanus.
Oratio perurbana. Cic. in Brut. 272.

PERURBĀNE, Adv. ut, Respondit ille perurbane. Sidon. 5. Epist. 17.

PERURGEO, ēre. Ammian. 22. 5. Volucriter perurgebat. Et Trebell. Pollio in Gallien. cap. 5. Cum Aureolus perurgeret Illyricum.
Hora mortis perurgeri. Spartian. Sever. cap. 28.

PERŪRO, ssi, stum, [κατακαίω, καταφλέγω] ĕre. Valde urere, & urendo consumere. Plin. 7. Epist. 1. Quin etiam quum perustus ardentissima febri, tandem remissus, unctusque acciperem a medico potionem, porrexi manum. Plin. lib. 34. cap. 17. Eadem in aqua calculus æreus quadrans si addatur, vas peruri.
Æstu valido perurimur. Ovid. 3. de Arte Am. 543.
Cor alicujus perurere. Martial. lib. 12. 45.

PERURENS, entis. Partic. ut, Intestina perurens. Catull. 78. 3.

PERUSTUS, a, um. Partic. ut,
Coma perusta sole. Propert. lib. 4. 10. 46.
Flammis perusta. Senec. Med. 12.
Funibus perustus latus. Horat. Epod. 4. 3.
Homo perustus gloria. Cic. 13. Fam. 15. Et jam hominem perustum etiamnum gloria volunt incendere.
Ore perusta. Propert. lib. 3. 13. 22.
Ossa. Tibull. lib. 1. 3. 6.
Pectus perustum curis. Senec. Med. v. 547.
Terra perusta astricto gelu. Ovid. 3. Trist. 4. 49.

PĔRŪSIA, æ. f. [Περουσία] Tuscorum urbs, Περουσία Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Perusium hodie. Vulgo *Perugia*, Gall. *Perouse*. V. Vellej. 2. 74.

PERUSĪNUS, a, um. Adj. [Περουσῖνος, Περουσιανὸς] ut,
Fames Perusina. Lucan. lib. 1. 41.
Sepulchra Perusina. Propert. lib. 1. 22. 3.

PERŪTĬLIS, e. Adj. [πολύχρηστος] Valde utile. Cic. 9. Att. 17. In hac enim fortuna perutilis ejus & opera & fidelitas esset.

PERVULGO, [διαθρυλλέω, ἐκκηρύζω, διαφημίζω] āre. PERVOLGO, antique. Seminare in vulgus, divulgare. Cic. 5. Verr. 129. Incredibile dictu est, Judices, sed & factum, & tota Sicilia pervulgatum.
Occultare, & continere domi aliquid, Dividere passim, pervulgare atque edere populo: contraria. Cic. pro Sulla, 42.
Se omnibus pervulgat mulier. Idem pro Cœl. 38.
Communicari cum improbis, & pervulgari cum mediocribus hominibus præmia virtutis non oportet. Cic. 2. de Invent. 114.
Librum aliquem pervulgare, quod & Divulgare dicitur; h. e. In lucem emittere. Cic. 12. Att. 44. Tu vero pervulga Hircium. In fine autem epistolæ ait, Hircii librum (ut facis) divulga. Ut sese explicare videatur Cicero.
Pervulgatum est. Plaut. Bacch. 4. 9. 150. conf. supra & in Partic.
Pervulgare, pro Pererrare, pervagari, obire, lustrare. Lucret. lib. 2. 163.

Multiplicisque loci spatium transcurrere eodem
Tempore, quo solis pervulgant fulgura cælum. Ex Turneb.

Lambinus; Celebrant, Complent. Idem iterum lib. 4. 209.

Multiplexque loci spatium transcurrere eodem
Tempore, quo Solis pervolgant fulgura cælum. [Puto pro Aperire cælum dictum esse.

Pervulgare, Ex ignoto notum reddere, & celebrare. Lucret. lib. 2. 346.

Et quæ pervolgant nemora avia pervolitantes. De avibus.

PERVULGĀTUS, a, um. Partic. Consuetum, & vulgo usitatum significat. Ter. Heaut. 1. 1. 49.

Ubi rem rescivi, cœpi, non humaniter,
Neque ut ægrotum animum decuit adolescentuli,
Tractare, sed vi & via pervulgata patrum.

Notus & pervulgatus. Cic. 4. Acad. 118. Empedocles hæc pervulgata & nota quatuor. conf. in ipso verbo.
Apud omnes pervulgatus. Cic. 4. Verr. 85. Interea cupiditate iste sua nota, atque apud omnes pervulgata, cum signa, &c.
In vulgus pervulgatus. Cic. 2. de Fin. 15. Nec de re obscura, ut physici; aut artificiosa, ut mathematici; sed de illustri & facili, etiam in vulgus pervulgata, loquitur.
Consolatio pervulgata. Cic. 5. Fam. 16. Consolatio pervulgata quidem est illa maxime, quam semper in ore, atque in animo habere debemus, homines nos ut esse meminerimus.
Maledicta in omnes. Cic. pro Cœl. 6.
Res clara, testata & pervulgata. Cic. 4. Verr. 104.

PERVULGĀTE, Adv. Gell. 16. 7. Pervulgate dici, plebejo more.

PERVULGĀTŪRUS, a, um. Partic. [διαθρυλλήσων] Sil. lib. 7. 193.

Viticolæ nomen pervulgatura Falerni Munera.

P E S

PES, pĕdis. m. [πούς, ῥίζα, σφυρὸν] notæ significationis: dicitur id totum quod est a femore ad calcem. Virg. 9. Ecl. 1.

Quo te Mœri pedes? [Accuratius tamen loquendo inferiorem duntaxat partem, qua crure fulciuntur denotat, ut videre licet apud Celsum 8. 1. extr. & Galen. de ossib. &c.

Digiti pedum. Ovid. 11. Met. 71.
Fiducia pedum. Ovid. 9. Met. 120.
Forma aptissimi pedis. Ovid. 3. Amor. 3. 7.
Ictus pedis. Ovid. 5. Met. 264.

Mobilitas pedum. Lucan. ad Pifon. 173.
Motu pedum melior. Virg. 5. Æn. 430.
Orba pedum portenta. Lucret. lib. 5. 838.
Sonitus creber pedum. Virg. 2. Æn. 738.
Trunca animalia pedum. Virg. 4. Georg 310.
Veftigia duri pedis. Ovid 2. Met. 853.
Celer pedibus. Virg. 4. Æn. 180.
Duorum pedum officio contenta. Ovid. 1. Met. 744. de Ifide, quæ paulo ante in vaccam mutata, quatuor pedibus incedebat.
Melior pedibus. Virg. 9. Æn. 556.
A pedibus, vel Servus a pedibus. V. A, vel AB.
Ad pedem habiles & apti calcei. Cic. 1. de Orat. 231.
Ad pedes. V. A pedibus, in A, vel AB.
Ante pedes. V. ANTE.
Circum pedes. V. A pedibus, in A vel AB.
In pedem, five pedes. V. IN.
Adunci pedes. Ovid. 6. Met. 516. al. Obuncis.
Albi pedes, Gypfati. Juven. 1. Satir. 111.
Aurati pedes, Auratis ornati calceamentis. Ovid. 3. Amor. 13. 26.
Aureolus. Catull. in Epithal. Juliæ, 52. 167. h. e. Formofus, vel pulcher ut aurum.
Bifidi. Ovid. 14. Met. 304.
Bellus. Catul in Amicam Formiani, 41. 2.
Bifulcus. Ovid. 7. Met. 113.
Calidi. V. CALIDUS.
Candidus. Hor. 1. Carm. 1. 27.
Claudus. Hor 3. Carm. 2. 32.
Curvi. Ovid. 12. Met. 561. De aquila.
Dexter pes, i. e. Felix acceffus. Sil. 7. 172.
Attulit hofpitio pes dexter & hora Lyæum. conf. Virg. 8. Æn 302.
Dubius pes fortunæ, Incertus & inftabilis. Ovid. 4. de Ponto, 3. 32.
Durus. Ovid. 2. Met. 853.
Equini. Ovid. 12. Met. 374.
Exiguus. Ovid. 3. Amor. 3. 7.
Formofi. Propert. lib. 1. 18. 12.
Gypfatus. Ovid. 1. Amor. 8. 64.
Humilis pes, V. infra.
Imus. V. IMUS.
Inimicus. Propert. lib. 2. 6. 38.
Longus. Hor. 1. Serm. 2. 93.
Malus. Catull. ad Calvum, 14. 22.
Marmorei, Candidi. Ovid. 2. Amor. 11. 15.
Pallidulus. Catul. ad Ortalum, 63. 6.
Recurvi. Ovid. 2. Faft. 251. De corvo.
Saligni, lecti fcil. Ovid. 8. Met. 656.
Segnis. Hor. 3. Carm. 12. 8.
Solidi ære. Ovid. 12. Epift. 43.
Tumentes. Virg. 2. Æn. 273.
Turpis. Hor. 1. Serm. 2. 102.
Vacui pedes, Otiofi. Ovid. 1. de Arte Am. 491.
Varus. Perf. 4. Sat. 12.
Udus aqua. Ovid 18 Epift. 100.
Velox. Ovid. 1. Met. 551.
Unci. Virg. 3. Æn. 233.
Abire pede tardo. Ovid. 2. Amor. 19. 12.
Abjicere fe ad pedes. V. ABJICIO.
Accidere ad pedes omnium. Cic. 1. Att. 11. Quum decerneretur frequenti Senatu, contra pugnante Pifone, ad pedes omnium figillatim accidente Clodio, ut Confules populum cohortarentur, &c.
Advolvi pedibus. Tacit. 1. Ann. 23.
Advertere pedem ripæ, Ire ad ripam. Virg. 6. Æn. 386.
Afferre pedem. V. AFFERO.
Alligare pedes. Ovid. 4. Met. 364.
Amplecti pedes alicujus. Ovid. 9. Met. 605.
Argutari pedibus. V. Argutor, ari. in ARGUO.
Carpere viam pede. Ovid. 2. de Arte Am. 230.
Carpere iter alato pede. Ovid. 5. Faft 666. de Mercurio.
Claudicare obliquo pede. Ovid. 2. Amor. 17. 20.
Comparet neque pes, neque caput. Plaut. Capt. 3. 4. 82. Proverb. de Inconditis confufifque. conf. etiam Plaut. Afin. 3. 3. 238. V. CAPUT.
Complecti pedes alicujus. Lucan. lib. 10. 89.
Conculcare aliquem pedibus. Ovid. 12. Met. 374. al. Proculcare.
Conferre pedem, five in pedes. V. CONFERO.
Conferre pedem cum fingulis adverfarii argumentis. Quintil. lib. 1. cap. 13.
Congredi pede. Virg. 12. Æn. 465.
Conjicere fe in pedes. V. CONJICIO.
Connexæ pedibus apes. Virg. 4. Georg. 257.
Confequi aliquem pedibus. Ovid. 9. Met. 126.
Contendere pedibus cum aliquo. Ovid. 10. Met. 570.
Decurrere ficcis pedibus fuper æquora. Ovid. 14. Met. 50.
Deducere pedes de lecto. V. DEDUCO.
Deducit gracili pede aranea filum. Ovid. 1. Amor. 14. 7.
Defluxit veftis ad imos pedes. Virg. 1. Æn. 408.
Defilire ad pedes. V. AD.
Dirigere inoffenfos pedes. Ovid. 1. Amor. 6. 8.
Diriguere pedes. Ovid. 2. Met. 348.
Dare unum folum pedem. Cic. 2. Att. 2. Soror quæ tantum habeat Confularis loci, unum mihi folum pedem dat. Noli inquam de uno pede fororis queri: licet etiam alterum tollas. Ubi interpres, Unum pedem dat, id eft Mediocrem favorem præftat, non omnino favet, viri gravitate deterrita. Contrarium eft illi, Omni pede niti, quod eft Univerfo favore & viribus. conf. infra Tollere pedem.
Dolet pes. Lucret. lib. 3. 111.
Efferre pedem porta, Egredi. Cic. 7. Att. 2. Qui pedem porta, quoad hoftis cis Euphratem fuit, non extulerit.
Ire pedibus in fententiam alicujus. V. EO, is.
Errare nudo pede. Ovid. 3. Amor. 6. 50.
Errare vago pede. Ovid. 21. Epift. 96.

Excitur fonitus pedibus. Lucret. lib. 2. 329.
Ferire terram pede. Virg. 3. Georg. 499.
Ferre pedem. Virg. 1. Georg. 11.
Ferte fimul Faunique pedem, Dryadefque puellæ. i. e. Accedite huc.
Fert huc pedes, & illuc. Senec. Med. 11.
Ferre cæcum pedem. Sen. Theb. 1. De Œdipo qui cæcus erat.
Ferre extenfos pedes. Ovid. 3. de Arte Am. 302.
Ferri incerto pede, Titubante, qualiter incedunt ebrii. Hor. Epod. 11. [illegible]
Fracta equeftri pede tellus. Senec. Theb. 2.
Freti virtute pedum. Lucret. lib. 5. 964.
Fugere timido pede. Ovid. 4. Met. 100.
Fugere turbato pede. Ovid. 11. Epift. 102.
Fulta molli pede. Hor. 1. Serm. 2. 88.
Jacere pedes. V. JACIO.
Jacere ad pedes alicujus. Cic. 7. Verr. 128.
Implicare pedes. Virg. 11. Æn. 752.
Impofuere teneros pedes graminibus. Ovid. 16. Epift. 66.
Impreffit pedem litori. Senec. Agam. 6.
Incutere pedem terræ. V. INCUTIO.
Induitur pedibus aurum. V. INDUO.
Inferre pedem in ædes. V. INFERO.
Infiftere alternis pedibus. V. Alternus, in ALTER.
Juncti pedes in ftatuis. Quintil lib. 2. cap. 13. p. 173. Burm.
Labi celeri pede. Senec. Hippol. 6.
Movere pedem a limine. Juven. 10. Sat. 30.
Movere impercuffos nocte pedes. Ovid. 3. Amor. 1. 52.
Nafci equinis pedibus. V. NASCOR.
Nafci in pedes. V. NASCOR.
Obteritur pedibus religio. Lucret. lib. 1. 80.
Offenfus pes in porta. Tibull lib 1. 3. 20.
Pellere terram duro pede. Lucret. lib. 5. 1401.
Pendere per pedes. V. PENDEO.
Penetrare pedem aliquo. V. PENETRO.
Perfundere pedes amictu. V. PERFUNDO.
Plaudere choreas pedibus. Virg. 6. Æn. 644.
Ponere pedem cum aliquo. i. e. Eodem modo incedere quo ille, ne citius nec tardius movere pedes. Lucret. lib. 4. 319.
Ponat ubi pedem non habet: pro Ne tantillum quidem agri in [illegible] nem infigniter tenuem & inopem convenit, inquit Erafmus. Cic. [illegible] Att. 2. Pedem ubi ponat in fuo, non habet: omnino cum fe[illegible] fter parochus publicus occupavit. conf. PAROCHUS.
Ponere veftigia pedum. Lucret. lib. 3. 4.
Prævertere curfu pedum ventos. Virg. 7. Æn. 807.
Premit pes pedem. Sil. lib. 4. 355.
Preffo pede. Liv. 8. 8. Si haftati profligare hoftem non poffet [illegible] preffo eos retrocedentes in intervalla ordinum principes recipe[illegible] Hoc Galli dicunt *a pied quoy*.
Procedere æquis pedibus. Ovid. 4. de Pont. 5. 3.
Proferre pedem alicunde. Hor. de Arte Poet. 135.
Proferre pedes. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Projicere ante pedes aliquid. Virg 5. Æn. 673.
Projicere fe ad pedes alicujus. Cic. pro Sext. 26.
Proruere aliquid pede injuriofo. Hor. 1. Carm. 35. 13.
Profubigit terram pede fus. Virg. 3. Georg. 256.
Pulfare humum pede. Ovid. 1. de Arte Am. 112.
Pulfanda libero pede tellus. Hor. 1. Carm. 37. 1.
Quatere humum pede candido. Hor. 4. Carm. 1. 27.
Quatere alterno pede terram. Hor. 1. Carm. 4. 7.
Rapiunt me pedes. Hor. 3. Carm. 11. 49.
Recufant illufi pedes ferre vitiofum corpus. Hor. 2. Serm. 7. 108.
Referre pedem, Retrocedere. Quintil. lib. 6 cap. 15. [illegible] adjuvant, quam molliffime pedem oportet referre.
Referre pedem profugum. Ovid. 15. Epift. 186.
Reflectere pedem. Catull. Argon. 62. 112.
Reportat pedem ex hofte. Virg. 11. Æn. 764.
Reprimere pedem retro. Virg 2. Æn. 378.
Revocare pedem. Virg. 9. Æn. 125.
Sequi ducem propero pede. Catull. de Berecynth. 61. 34. Alii leg. Ducem properipedem.
Sequi figna pedum, Veftigia. Ovid. 4. Met. 543.
Signare litus pedibus, Imprimere veftigia, Obambulare in litore. Ovid. 2. Amor. 11. 15.
Siftere pedem in limine. Ovid. Rem. Amor. 80.
Spargere arenam pedibus. Virg 3 Ecl 87.
Sternere fe ad pedes alicujus. Cic. 10. Att. 4.
Stare ante pedes alicujus. Virg. 5. Æn. 381.
Struere pedem veteres, pro eo ufurparunt quod eft Fugere. [illegible] ftus: Pedem ftruit in duodecim; fignificat Fugit, ut ait Servius [illegible]
Subjicere pedibus, pro Contemnere. Virg. 2. Georg. 491.
Supplodere pedem. Cic 1. de Orat. 230. Quid multa? pedem [illegible] in illo judicio fupplofit, credo ne Stoicis renuntiaretur.
Tangere pedem pede. Ovid. 1. de Arte Am. 606.
Tetigit citato pede nemus. Catull. de Berecynth. 61. 2.
Tangere felici pede locum aliquem. Ovid. 1. Faft. 514.
Tardat puellares pedes alta arena. Ovid. 10. Epift. 20.
Tenet humili fub pede colla alicujus Ovid. 9. Epift. 12.
Tentantur pedes, lingua non conftat. Senec. Epift. 84. [illegible]
Tollere pedem. Obfcæna locutio. Martial. lib. 10 81. & lib. 11 [illegible] 72. Quum quereretur Clodius, quod foror fua Clodia, quæ [illegible] haberet Confularis loci, unum folum fibi pedem daret: [illegible] inquit Cicero, licet etiam alterum tollas. Dicebatur enim Clodius [illegible] forore rem habere. V. fupra Dare unum pedem.
Trahi per nos pedibus, dicimus Quæ non curamus omnino Cic. 4 [illegible] Non recordor unde ceciderim, fed unde furrexerim: fratrem [illegible] te fi habebo, per me ifta pedibus trahantur. h. e. (ut exponit Paul. Manutius) Non laboro, etiam fi peffime adminiftrentur. Idem 7. Fam. 11 [illegible] de judiciis quod quereris, multo laboro minus: trahantur per me pedibus omnes rei. Erafmus, Pedibus trahere, eft Rem pro fuo arbitratu [illegible]

fare. [Id est, quod vulgo dicunt Trahere per terram, sed sensu translato. Sic & in seq. exemplo Liv.

Trahuntur pedibus victi e victoribus. Liv. 24. 22. Sed evocatum eum ab legatis Demarata uxor, filia Hieronis, inflatam adhuc regiis animis ac muliebri spiritu, admonet sæpe usurpatæ Dionysii tyranni vocis: qua Pedibus tractum, non insidentem equo relinquere tyrannidem dixerit debere. Facile esse, momento quo quis velit, cedere possessione magnæ fortunæ: facere & parare eam, difficile atque arduum esse. Ex his verbis liquet, Eos pedibus trahi, qui plane victi, sunt in potestate victoris. Sic pedibus trahitur Hector ab Achille, sic Cacus ab Hercule apud Virg. 8. Æn. 264. & Juven. 5. Sat. 125. [Apud Liv. legerim, Dionysio tyranno.

Transilire posim ante pedes, & alia longe repetita sumere, specimen est ingenii. Cic. 3. de Orat. 158.

Tremit pulsu pedum excita tellus. Virg. 12. Æn. 445.

Vertere pedem. Ovid. 8. Met. 869.

— verso pede pressit arenam. i. e. Rursus discessit.

Vigescunt pedes læti studio. Catull. ad Seipsum, 44. 8.

Vincere certamina pedum. Ovid. 12. Met. 304.

Visa jam est pedum via; factum est periculum. Ter. Phorm. 2. 2. 12. De negotio cujus aliquando periculum feceris. Sumptum e viatoribus. Erasm.

Volutare aversis pedibus. V. AVERTO.

Volutatus est ad pedes inimicorum frater. Cic. pro Sext. 145.

Sub pedibus volgi, in contemptu vulgi. Lucret. lib. 5. 1138.

Pedibus, Interdum id significat quod Gallice dicitur *a pied*. Sueton. in Cæs. cap. 57. In agmine nonnunquam equo, sæpius pedibus anteibat. Interdum vero id quod dicitur *par terre*. Cic. in Vatin. 12. Quum illud iter Hispaniense pedibus fere confici soleat: aut si quis navigare velit, certa sit ratio navigandi, &c. Idem Attic. lib. 10. Me tamen consilio juva, pedibusne Rhegium, an hinc statim in navem. Cæs. 2. Bell. Civil. 21. extr. Tarracone discedit, pedibusque Narbonem, atque inde Massiliam pervenit.

Ambulare pedibus. V. AMBULO.

Consequi pedibus, Itinere quovis, fuga. Cic. 7. Fam. 28. Sed quod tu, cui licebat, pedibus es consecutus.

Facere stipendia pedibus, idem significat quod Pedibus merere. Liv. ab Urb. 3. 27. pr.

Metiri pedibus quadringenta millia passuum. Cic. 3. Q. frat. 1.

Parta gloria pedibus, Itineris celeritate. Sil. lib. 15. 656.

Prœliari pedibus. Cæs. 4. Bell. Gall. 2.

Merere pedibus. V. MERЕО.

Obire pedibus regiones. V. OBEO.

Pedibus ire, vel reverti, Terrestri itinere. Cic. 3. Verr. 87. Milites, remigesque Miletum Mindo pedibus reverti jubet.

Proficisci pedibus. Livius, Per Siciliam pedibus profectus, freto in Italiam trajecit.

Venire pedibus. Cic. 16. Att. 3. Alter in Macedoniam pedibus venire volebat.

Transire pedibus flumen, Vado. Cæs. 5. Bell. Gall. 18. Uno omnino loco flumen pedibus, atque ægre transiri potest.

Transmittere pedibus aut equis aliquem sinum. Cic. 16. Att. 6. Duo sinus fuerunt, quos transmitti oportet, Pæstanus & Vibonensis: utrumque pedibus, equis transmisimus.

Pes metaphorice, aquæ attributus. Hor. Epod. 16. 48.

Levis crepante lympha desilit pede. Et Lucret. 5. 273.

Qua via secta semel liquido pede detulit undas. Solent enim poetæ humori fluenti pedem tribuere: idea eo, ut opinor, quod etiam currere aqua dicatur, quod sine pedum officio fieri non posse videtur. Sic & Virg. in Ætna v. 13. de vino,

Ipse suo flueret Bacchus pede. i. e. Aurei sæculi tempore vinum sua sponte fluebat, vinique flumina erant, non ut nunc, coactum & expressum calcantium pedibus manat.

Pes mensæ. i. e. Fulcrum. Plin. lib. 12. cap. 1.

Convulsus pes acernæ mensæ. Ovid. 12. Met. 254. Plura exempla supra V.

Pes vinaceorum, *Le marc*. Columel lib 12. cap. 43. Eodem lib. cap. 36. Mustum tortivum est, quod post primam pressuram vinaceorum, circumciso pede, exprimitur. i. e. *Quand on a taillé le marc tout autour*. Rursus eodem lib. cap. 19. In his exemplis videtur Pes esse, Quantum semel prelo subjicitur. Plin. lib. 18. cap. 31. Pressum una culeos viginti implere debet. Hic est pes justus.

Pes, Mensuræ genus. Plin. lib. 12. cap. 1. Arbor est clara, domicilii modo cava, LXXX atque unius pedum specu.

Temo protentus in octo pedes. Virg. 1. Georg. 171.

Discedere pedem ab aliquo. Cic. pro Dejot. 42. Subauditur τὸ Latum.

Metiri se suo modulo ac pede, i. e. Vitam instituere pro modulo facultatum suarum. Hor. 1. Epist. 7. 98. Proverbii speciem habet.

Pes, pro Loco. Cic. 7. Att. 21. Pedem in Italia video nullum esse, qui non in istius potestate sit. [Pedem, pro Latitudine pedis unius dixit.

Pes, pro Ora, tractu, limite. Solin. cap. 13. extr. Quoniam Melibœa in hoc pede computatur. Et rursus cap. 40. extr. Omnis Africa a Zeugitano pede incipit: &, Procedit in Dalmatiæ pedem. Turnebus.

Humilis pes, est Locus, cujus area humilis est. Ausonius Mosell. 327.

Quin etiam riguis humili pede condita pratis. Monuit Turneb. Sic & Senec. de Tranquill. anim. cap. 10. Exiguæ sæpe areæ in multos usus describentis arte patuere: & quamvis angustum pedem dispositio fecit habitabilem. Ubi Pes nihil aliud est quam Solum sive area. conf. Varr. de L. L. 4. 19. pr.

Pes quoque in carmine, Syllabarum & temporum certa dimensio. Pes autem hinc dicitur, quod ut animalium pedes incedendo vicissim attolluntur ac deponuntur, ita & metrici pedes inter se compositi, quasi quendam gressum orationis efformant, motumque illius concinnum ac numerosum reddunt. Vel quia quemadmodum pedibus ambulamus, ita & versus quibusdam quasi pedibus incedere videtur. Vel quia pedibus eo modo versus metimur, quo nos pedibus spatia. Metimur enim versum heroicum, & dicimus sex pedum esse: metimur sapphicum & dicimus quinque pedum esse: & ceteros. Quintil. lib. 12. cap. 3. Ne pes quidem otiosus certam legem temporum servat.

Heroici pedes tres, dactylus, anapæstus, & spondeus. Cic. 3. de Orat. 182.

Citus pes, jambus. Hor. de Arte Poet. 252.

Moderatione quadam certa numerorum & pedum astrictus histrio. Cic. 1. de Orat. 254.

Claudere verba pedibus. Hor. 2. Serm. 1. 28.

Certo pede differt sermoni sermo merus. Hor. 1. Serm. 4. 47.

Incomposito pede currunt versus. Hor. 1. Serm. 10. 1.

Lesbius pes. Hor. 4. Carm. 6. 35.

Lesbium servare pedem, meique

Pollicis ictum. i. e. Carmen Lyricum.

Musa per undenos emodulanda pedes. Ovid. 1. Amor. 1. 30.

Pes etiam dicitur, Fœdum capitis animal, a multitudine pedum. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 9. E capite & e collo eorum crebro eligendi pedes. De pullis. V. PEDICULUS & PEDICOSUS.

Pedibus obsitum, id est Pediculis. Titin. Pedicosum appellat hoc modo, Rus detrudetur pedicosus, squalidus. Pedes autem pro Pediculis, sic Plaut. refert. in Curc. 4. 2. 14.

Item genus est hominum inter homines, meo quidem animo,

Ut muscæ, culices, cimices, pedesque, pulicesque. Et Livius in Gladiolo, Pulicesne, an cimices, an pedes, responde mihi? Et Lucil. Ubi me vidit, caput scabit, pedes legit. Fest.

Pedes dicuntur, quos diminutive dicimus Pediculos. ab his Pedicosi appellantur. ut est illud: Pedicosus, squalidus, ubi me vidit, caput scabit, pedes legit. Paul. V. infra f. i.

Pedes navales. Plaut. Men. 2. 2. 75.

Asservatote hæc, sultis, navales pedes. Remiges intelligit, ait Turneb. hic, Qui in navi loco pedum sunt. Alii Remos exponunt. Remi enim pedes videntur, quibus naves ambulant. Hinc illud Auson. Mosell. 201.

Remipedes certant medio cum flumine lembi.

Pes, Funis, quo in navi tenditur velum pro voluntate. Virg. 5. Æn. 830.

Una omnes fecere pedem. Servius. Turneb. Imam partem veli esse dicis, id est imum angulum. Hinc, Facere pedem. i. e. Vento dimidio navigare.

Proferre pedem, est Funibus, & ut Servius loquitur Podiis, imum veli minus adducere, sed laxius esse sinere, & longius producere. Nam pede velum tenditur: aut potius utramque partem veli æquatam non pati posse, quod fit altero fune reducto, altero producto: atque ita obliquantur veli sinus. Cæcil. Venerio cursu veni prolato pede usque ad saphonem. Plin. lib. 2. cap. 47. Iisdem autem ventis in contrarium navigatur, prolatis pedibus, ut noctu plerumque adversa vela concurrent. ubi V. Harduin.

PES GALLINACEUS, vel Pedes gallinacei, Herba. Plin. lib. 23. cap 13. Capnos prima, quam pedes gallinaceos vocant, nascens in parietinis & sepibus, ramis tenuissimis, sparsisque, flore purpureo. Pedem autem gallinaceum Dioscorides a Græcis Caucalidem appellari contendit, eique olus flore candido, & umbellam gerens, quod a rusticis Daucum silvestrem vocari asserit Galenus.

PES MILVI, seu Milvinus pes, Herba. Columel. lib. 12. cap. 7. Cymam, caulem, capparim, pedem milvi, pulejum, digitellum, compluribus diebus sub tecto siccari, dum flaccescat: & tum eodem modo condiri convenit. Paulo ante dixerat, Battis, & ejus coliculum, qui Milvinus pes appellatur. conf. MILVUS.

PEDĬCŪLUS, i. m. dimin. [ποδίσκος] Parvus pes. Plin. lib. 9. cap. 28. Mollia sunt, loligo, sepia, polypus, & cetera ejus generis. His caput inter pedes & ventrem, pediculi octoni omnibus.

Pediculi vocantur Quibus fungi, pira, mala, & hujusmodi sustinentur. Plin. lib. 22. cap. 23. Tutiores fiunt fungi cum carne cocti, aut cum pediculo piri.

Ficorum pediculi. Columel. lib. 12. cap. 15.

Granatorum pediculi, sive punicorum. Columel. lib. 12. cap. 44. Deinde sereno cœlo granata leguntur cum suis pediculis.

Pomorum pediculi. Columel. lib. 12. cap. 45.

Pirorum. Plin. lib. 15. cap. 28. Dependent alia pediculis, ut pira: Alia racemis, ut uvæ, palmæ: Alia & pediculis & racemis, ut ederæ, sambuci.

Uvarum pediculi. Columel. lib. 12. cap. 43.

Pediculus, [φθείρ] Vermis in capillis hominis, item in ceteris animalibus. Columel. lib. 8. cap. 7. Pluma omnis e capite, & sub alis atque clunibus detergetur. Illic ne pediculum creet: hic ne stercore loca naturalia exulceret. De gallinis.

Vide in PULEX locum Martialis. Vel si quid pulice sordidius. H. St.

Pediculus maris, Vermis marinus. Plin. 32. 7. Vocant & in mari pediculos, eosque tritos instillari ex aceto auribus jubent. Al. Pedunculos. V. Harduin.

PEDICELLUS, i. m. aliud dimin. Minutus pediculus. Petron. fragm. Tragur. p. 42. In alio pedicellum vides: in te ricinum non vides?

PEDICŌSUS, a, um. Adj. [φθειρώδης] Pediculis plenus. Paulus, Pedes dicuntur, quos diminutive dicimus Pediculos. Ab his Pedicosi appellantur, ut est illud: Pedicosus, squalidus: ubi me vidit, scabit caput, pedes legit. [Scaliger legit Pædidosus a Pædore, quod probo. Paulus confudit loca Titinnii & Plauti. V. in PES.

PEDICULOSUS, a, um. Adj. Idem. Martial. lib. 12. 59.

Hinc menti dominus pediculosi.

PEDICULĀRIS, e. Adj. Quod ad pediculos pertinet. Unde, Pedicularis morbus, quo corpus pediculis scatet. Hunc morbum Græci Phthiriasin appellant; nam φθεῖρα pediculum dicunt.

Herba pedicularis, quæ & Staphisagria & Pituitaria dicitur. Columel. lib. 6. cap. 30. Dioscorid. lib. 4. cap. 150.

PEDICULARIA, æ. f. Subst. Herba eadem, quod pediculos necet. Scribon. Larg. Compos. 8. 166. 167. 170.

PEDICULARIUS, i. m. Qui scabella vel cymbala pedibus percutit. Gloss. Lat. Gr. Pedicularius, κρουπεζοφόρος.

PEDICŬLO, āre. Pediculos venari. Gloss. Vet. Gr. Lat. Φθειρίζω, Pediculo.

PEDIŎLUS, i. m. [πόδιον] Parvus pes. Afranius, Atque adeo nolo nudo pediolo est pus. Alii Petiolo ex pus. Ex Non. 2. 699.

PETIŎLUS, i. m. [πόδιον] dimin. est a Pede. Afran. Atque adeo nolo nudo petiolo ambules. Non. l. c. V. PEDIOLUS.

Petiolus, Quo fructus pendet. Columel. lib. de Arborib. cap. 21. Alio modo quum jam matura mala fuerint, ante quam petioli rumpantur, quibus pendent, intorqueto.

PEDUNCULUS, i. m. ex Plinio affertur. V. PEDICULUS ad finem.

PEDUNCULARIA, æ. f. Herba eadem quæ Pedicularia. Marc. Emp. cap. 1.

Pega,

Digitized by Google

Pedusculus, i. m. [ποδίσκος] Parvus pes. Plin. lib. 11. cap. 10. Si cooriatur procella, apprehensis pedusculo lapillis se librant. Vetus exemplar rectius legit, Apprehensi pedusculo lapilli.

Peda, æ. f. [ἴχνος] Pedam (inquit Fest.) Vestigium humanum, præcipue pedis, appellasse antiquos in commentariis quibusdam invenitur solet.

Pedalis, e. Adj. [ποδιαῖος] Quod est pedis: ut, Pedale spatium, &c. Varr. 3. de R. R. cap. 5. 14. Infimo intra falere est stagnum cum margine pedali. Cæs. 3. Bell. Gall. 13. Transtra ex pedalibus in altitudinem trabibus confixa clavis ferreis, digiti pollicis crassitudine.

Pedale, is, n. Socculus, qui pedi induitur. Petron. Sat. cap. 56. natr.

Pedaneus, a, um. Adj. Idem est quod Pedalis. Columel. lib. 4. cap. 1. Et ideo in maritandis arboribus nemo minorem pedanea scrobem vitibus comparat.

Judex pedaneus, Qui a præside constituitur ut minora judicia discernat: quod is magistratus non vehatur curru, sed pedibus proficiscatur in forum. Ulpian. in l. 1. §. Item Senatusc. D. de postulando, Item Senatusconsulto etiam apud judices pedaneos postulare prohibetur, calumniæ causa publico judicio damnatus.

Pedaneum, i. n. Scabellum. Firmic. lib. 5. Sub pedaneum pedum. [Nisi conjuncte Suppedaneum legendum.

Pedarius, a, um. Adj. ut, Senator pedarius. Festus, Pedarium Senatorem significat Lucil. quum ait, Agipes vocem mittere cœpit. Qui ita appellatur, quod tacitus, transeundo ad eum, cujus sententiam probat, quid sentiat indicat. V. Gellium lib. 3. cap. 18.

Pedarius, i. m. Pedarii dicuntur, Qui in Senatu sententiam non dicunt, sed ab alio dictam comprobant, moventes se loco, & in partem ejus qui dixit, ambulantes; propter quod qui ita faciunt, Ire in sententiam pedibus dicuntur, & ab actu transeundi pedibus in aliena sedilia, pedarii sunt appellati. Cic. 1. Att. 19. Est illud s. c. summa pedariorum voluntate, nullius nostrûm auctoritate factum. Et epistola sequente, Et raptim in eam sententiam pedarii cucurrerunt.

Pedes, itis. m. [πεζὸς Gl. L. Gr.] Qui pedibus rem agit. Curt. 8. 1. 18. Scivere, ne pedes venaretur. Ovid. 14. Met. 364.

— silva pedes Errat in alta. Virg. 6. Æn. 880.
— seu quem pedes iret in hostem.

Pedes est etiam Miles, qui pedibus militiam exercet. Cæs. 8. Bell. Gall. 36. Equitatum omnem, Germanosque pedites, summæ velocitatis, omnes ad castra hostium præmittit.

Acies peditum. Tacit. 4. Ann. 24.

Catervæ peditum. Hor. 2. Epist. 1. 190.

Nimbus peditum, Densa multitudo. Virg. 7. Æn. 793.

Armatus pedes. Virg. 6 Æn 516.

Contrahere copias peditum & equitum. Cn. Magnus Domitio 8. Att. 12.

Obtruncat peditem pedes. Virg. 10. Æn. 751.

Peditatus, ûs. m. [τὸ πεζὸν] Peditum copiæ. Cic. 5. Philipp. 6. Tu civem sceleratum & perditum, Gallorum & Germanorum exercitu, pecunia, peditatu, equitatu, copiis instrues?

Armatura varia peditatus, & equitatus. Cic. 7. Fam. 1.

Pedestris, e. Adj. [πεζικὸς] ut, Pedestris exercitus, Qui peditibus tantum constat, non etiam equitibus.

Immo sæpe opponuntur, non aliter ac τὰ πεζὰ, vel πεζομαχία, & ναυμαχία opponuntur. H. St. V. mox Pugnæ pedestres. conf. Pedibus in PES.

Pedestria auspicia nominabantur, Quæ dabantur a vulpe, lupo, serpente, equo, & ceteris animalibus quadrupedibus. Paulus.

Acies pedestris. V. ACIES.

Copiæ pedestres. Cic. 2. de Finib. 112. Cum tantis classibus, tantisque equestribus & pedestribus copiis.

Iter pedestre. i. e. Terrestre. Cæs. 2. Bell. Civil. 32.

Pugna. Virg. 11. Æn. 709.

Pugnæ pedestres navalesve. Cic. de Senect. 13.

Scutum pedestre, Pediti conveniens. Liv. 7. 10.

Statua ænea pedestris vel equestris. Cic. 9. Philipp. 13.

Ad alia transfertur. ut, Oratio pedestris, dicitur non Numerosa, nec secundum metricam rationem composita. Quintil. lib 10. cap. 1. Philosophorum quis dubitet Platonem esse præcipuum, sive acumine disserendi, sive eloquendi facultate divina quadam & Homerica? multum enim supra prosam orationem, & quam pedestrem Græci vocant, surgit: ut mihi, non hominis ingenio, sed quodam Delphico videatur oraculo instinctus. His verbis (ait Budæus in quadam epistola ad Salmonium Macrinum) Prosam & Pedestrem orationem eandem esse intelligo: ita ut & conjunctio sit ἐκ παραλλήλου. Siquidem Græci πεζὸν λόγον prosam orationem vocant, quasi peditem sermonem, & πεζογράφους historicos. Neque vero id vocabulum a pedibus metricis inditum est, sed aliquid humile submissumque denotat significatione præcipua, nisi fallor, quasi dicas humi gradiens, quodque nec carminis sublimitate vehitur, nec figurata numerosaque oratione nititur: etiamsi in universum usurpari soleat pro omni oratione soluta lege carminis. Sed humilitas ista & submissio intelligenda mihi videtur in pronuntiatione, ac vocis temperamento magis, quam in structura aut elocutione, tum quidem certe, quum prosam orationem in universum hoc vocabulo significamus. Argumentum hujusce opinionis, illud Hor. in Arte Poet. 95. esse potest,

Interdum tamen & vocem Comœdia tollit,
Iratusque Chremes tumido delitigat ore:
Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri.

Simul illud Luciani, ἀτραγῴδητα τὰ πάντα, καὶ πεζὰ, καὶ δημοτικὰ, καὶ τύφου οὐδὲν, ac si dicas, Nihil autem tibi tragœdiæ simile, sed pedestria omnia popularia, citra fastum prorsus & elationem. Sunt alioqui Prosæ orationis duo genera eodem Fab. auctore, quum lib. 11. cap. 2. ita scribit, Etiam quæ bene composita erunt, memoriam serie sua ducent. Nam sicut facilius ediscimus versus, quam prosam orationem, ita prosam vinctam quam dissolutam. Quibus verbis intelligimus, Pedestrem orationem non esse propria orationem numeris vinctam aptamque oratoriis, & ita compositam ut fastigium sermonis excedat: qualis est Platonis, cujus supra meminit. Hæc Budæus. Porro illud Horatianum, Sermone pedestri, Janus Parrhasius exponit, Humili, Comico, comparatione equestris. Cic. in Orat. 67. Itaque video visum esse nonnullis, Platonis & Democriti locutionem, etsi absit a versu, tamen quod incitatius feratur, & clarissimis verborum luminibus utatur, potius poema putandam, quam Comicorum poetarum: apud quos, nisi quod versiculi sunt, nihil est aliud quotidiani dissimile sermonis. Terentian. de Cretico,

Optimus pes & melodis, & pedestri gloriæ
Plurimum orantes decebit, quando pæne in ultimo
Obtinet sedem beatam, terminet si clausulam
Δάκτυλος, σπονδεῖος imam: nec τροχαῖον respuo.
Plenius tractatur istud arte prosa rhetorum.

Idem de carmine Iambico,

Sed qui pedestres fabulas socco premunt,
Ut quæ loquuntur sumpta de vita putes, &c.

Pedestres fabulæ i. e. Quæ pedestri orationi seu prosæ esse videntur simillimæ. Unde Priscianus in lib de Versibus Comicis tradit multos judicasse Comœdias non constare versu. Cic. in Orat 184. Comicorum senarii propter similitudinem sermonis sic sæpe sunt abjecti, ut nonnunquam vix in his numerus & versus intelligi possit. Rufinus apud Priscian. Comici poetæ laxius etiam in versibus quam tragici, spatium dederunt: & illa quoque loca, quæ proprie debebantur Iambo, dactylicis occupant pedibus dum quotidianum sermonem imitari volunt, & a versificationis observatione spectatorem ad actum rei convertere, ut non fictis, sed veris affectionibus inesse videantur. Hor. 1. Serm. 4. 47.

— neque enim concludere versum
Dixeris esse satis: neque si quis scribat uti nos
Sermoni propiora, putes hunc esse poetam.
Ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os
Magna sonaturum, des nominis hujus honorem.
Idcirco quidam Comœdia, necne poema
Esset, quæsivere, quod acer spiritus ac vis
Nec verbis, nec rebus inest, nisi quod pede certo
Differt sermoni sermo merus.

i. e. Nisi quod sermo pure prosaicus differt a sermone comico, certo pede, id est metri genere.

Historiæ pedestres. Hor. 2. Carm. 12. 9.

— tuque pedestribus
Dices historiis prælia Cæsaris,
Mæcenas, melius.

h. e. Veritate orationis solutæ melius, quam equestribus, id est metricis. Ad Mæcenatem scribit, docens non convenire historiam poetæ, ut nec graves res carmini lyrico, sed remissas potius & jocis aptas. Facta enim Cæsaris ipsum Mæcenatem scripturum prosaica oratione dicit. Acron.

Musa pedestris. Hor. 2. Serm. 6. 17.

Ergo ubi me in montes, & in arcem ex Urbe removi,
Quid prius illustrem satiris, Musaque pedestri?

Pedestri, quæ pedibus stet. Acron. Alii sic: Pedestri, i. e. Familiari & humili prosa. V. quæ supra.

Sermo pedestris. Hor. de Arte Poet. 95.

Pedester, tri. m. significat Eum qui pedibus iter facit. Apulej. Qui modo in exercitum profectus est pedester. Martial. 1. 28.

Abnuit in liquidis ire pedester aquis.

Pedatim, Adv. Plin. 11. 45. Leo & camelus pedatim gradiuntur.

Pedepressim, Adv. [βάδην] i. e. Nonio 1. 119. interpretante, Lenta & tarda itione.

Pedetentim, Adv. [βάδην, κατὰ μικρὸν] compositum a Pede & Tento, tentas: Pedibus singulos tentando gressus. Cic. 1. Off. 120. Eam imitationem si tempora adjuvabunt, facilius commodiusque fiemus: sin minus, sensim erit, pedetentimque facienda. Sic pro Quint. 51. Timide tamen & pedetentim istuc descendunt. Ter. Phorm. 3. 3. 19.

— Di bene vertant quod agas, pedetentim tamen.

Pedetentim, Caute, a pedibus tentando. Cic. 9. Fam. 14. Lectam concionem tuam, nihil illa sapientius: ita pedetentim & gradatim, tum accessus a te ad causam facti, tum recessus.

Accedere pedetentim ad aliquam causam. Auctor ad Heren lib. 1. 9.

Dicere caute pedetentimque omnia Cic. pro Cluent. 118.

Ingredi pedetentim in defensionem Cic. 1. de Invent. 24.

Progredientes pedetentim. Lucret. lib 5. 1452. conf. Non. l. c.

Pedica, æ. f. [ποδάγρα] a Pede, significat Laqueum, quo pedes illigantur. Virg. 1. Georg. 307.

Tunc gruibus pedicas, & retia ponere cervis.

Alligari nuptialibus pedicis. Apul. 6. Met. p. 182.

Capta pedicâ jumenta. Liv. 21. 36.

Pedicinus, i. m [ποδαῖον] Pes torcularis, quo arbores statuntur ejus fundamento. Cato R. R cap. 18. Ibi foramen pedicinus ... cito: ibique arbores pedicino in lapide statuito V. Turneb. Advers.

Pedisequus, i. m. [ἀκόλουθος, θεράπων] Qui dominum sequitur. Plaut. Mil. 4. 2. 18.

Sequere hac me ergo. P. pedisequus tibi sum.

Cic. 2. Att. ... Quæ mihi videtur una conciuncula, clamore pedisequorum nostrorum esse peritura.

Conculcari hunc a pedisequis jussit. Cic pro Domo, 110.

Pedisequa, æ. f. [θεράπαινα] Quæ dominam sequitur. Ter. And. 1. 1. 96. Accedo ad pedisequas: quæ sit rogo. Cic. 1. de Orat. 236. Sed quia sæpe utitur orator subsidio juris in causis, idcirco istam juris scientiam, eloquentiæ tanquam ancillulam, pedisequamque adjunxisti.

Puerorum pedisequa. Auctor ad Heren. lib. 3. 66.

Virtutis pedisequæ sunt divitiæ. Auctor ad Heren lib. 4. 21.

Pedo, [βαδίζω] āre. veteres pro Ire dixeruot. Unde & Repedare, quasi Pede iterare. Lucil. Redisse ac repedasse, ut Romam vitet. Item Pedare, [χαρακοῦν] est etiam sustentaculum viti addere. aut alterius fulcræ: ex quo vineæ hujusmodi, Pedatæ dicuntur. Columel. lib. 4. cap. 12. Putationem sequitur jam pedandæ vineæ cura. Plin. lib. 17. cap. 21. Aut pedatæ simplici jugo.

Pedatus, a, um. Partic. Fulta. ut, Vitis pedata. Plin. 17. 21. V. Ind. præced.

Item Pedibus valens. Suet. Othon. cap. 12. Fuisse traditur male pedatus scanribusque. Al. Malepedatus conjuncte.

Pedatio, ōnis. f. [χαράκωσις] Columel. lib. 4. cap. 11. Idque anno intra quartum pedem conveniet allevari, dum se vinea corroboret in pedationem.

Pedatus, ûs. m. Accessus per pedem. Plaut. Cist. 2. 1. 10.

Et equidem, hercle, nisi pedato tertio omnes affluxero.

i. e. Impetu, incursu. V. Parei Lex. Critic. p. 980. & Non 1. 135.

Pedatura, æ. f. Spatium certo numero pedum finitum, & ipsa mensura

suratio per pedes. Frontin. de Colon. p. 333. Numero pedaturæ sunt limites constituti. V. Goesii Indic. & Rigalt. Gloss. Agrimens. p. 314.

Pedāmen, inis: & Pedamentum, i. n. [χάραξ] Sustentaculum quod alicui arbusculæ adhibetur, vel etiam vitibus ad eas muniendas & fulciendas. Plin. lib. 17. cap. 20. Castanea pedamentis omnibus præfertur. Columel. lib. 4. cap. 30. Pedamentorum jugorumque & viminum prospiciendorum tradenda ratio est.

Pedūlis, e. Adj. ut, Fasciæ pedules, Quibus involvuntur aut vestiuntur pedes. Ulpian. l. 25. Argumento sunt. §. 4. D. de aur. arg. mundo, &c. legat. Fasciæ crurales, pedulesque, & item pilea vestis loco sunt: quia partem corporis vestiunt. Turnebus Pedules interpretatur Calceos: ut in regula Benedictinorum, Indumenta pedum, pedules & caligas. Iterum, Et pedules, & quodcunque est, vetustum reddant, dum accipiunt novum. Reperi in veteri lexico, Pedules esse Operimentum pedum. Hæc ille.

Pedūle, is. n. Soccus. Lamprid. in Alexan. cap. 40. Pedulibus semper usus est. V. ibi Salmas.

Pĕdum, i. n. [λαγωβόλον, καλαῦροψ] Baculum incurvum, quo pastores utuntur ad comprehendendas oves aut capras a pedibus, cujus meminit etiam Virgilius in Bucolicis, quum ait 5. Ecl. 88.

At tu sume pedum. Sed in eo versu, qui est in Iphigenia Ennii, Procede: gradum proferre pedum, nitere, cessas? id ipsum Jaculum significari, quum ait Verrius, Mirari satis non possum: quum sit ordo talis, & per eum significatio aperta, Gradum proferre pedum cessas? nitere. Festus. Pro Jaculum al. Baculum rectius.

Pescennius, Nomen Ro. gentile. Cic. 14. Fam. 4. Pescennius est perbenevolus nobis, quem semper spero tui fore observantem.

Pescia, orum. n. in Saliari carmine Ælius Stilo dici ait Capitia ex pellibus agninis facta, quod Græci vocant pelles πέσκη, neutro genere pluraliter. Festus.

Pestitas, ātis. f. dicebatur Pestilentia. V. Festus & Paulus. [Forte tamen Pestitas scribendum. Meurs. legit Pestestas.

Pessarium, V. pessi.

Pessi, orum m. [πρόσθετα] dicuntur Medicamenta, quæ in vellere, naturalibus mulierum apponuntur, Græce πρόσθετα dicuntur. Quæ enim per anum, clysteres: per collum matricis, Pessi sive Pessaria appellantur. Cels. lib. 5. cap. 21. Sed alia quoque utilia sunt, ut ea quæ feminis subjiciuntur: πεσσοὺς Græci vocant. Eorum hæc proprietas est: Medicamenta composita molli lana excipiuntur: eaque lana naturalibus conditur. Hæc Cels. Πεσσὸς alias Latine Talus dicitur, unde & nomen habere videtur, ad cujus sit similitudinem. V. & Paul. lib. 3. cap. 61.

Pessarium, i. n. [πεσσάριον] forma diminutiva, Idem. The. Priscian. 3. 5.

Pessimus, Pessimus, V. malus, Adject.

Pessinus, untis. f. [Πεσσινοῦς] Emporium Phrygiæ, habens templum maximum (ut inquit Strab. lib. 12.) magnæ venerationis Matris deum, quam Angdistam vocant. Hic locus magnifice ab Attalicis regibus structus est, & templo & porticibus ex albo lapide. Romani celebre reddiderunt, arcessita inde deæ statua, & Pessinuntia appellata. Pessinuntiam, Dindymenam & Cybelen vocant, ait Ptolem. lib. 5. cap. 4.

Sedem domiciliumque Matris deorum Pessinuntem vocat Cic. de Arusp. Resp. 28.

Pessinuntius, a, um. Adj. [Πεσσινούντιος] Cic. pro Sext. 56. Lege Tribunicia Matris Magnæ Pessinuntius ille sacerdos expulsus & spoliatus sacerdotio est, &c.

Pessinuntia mater, Dea Cybele, deûm mater, quam ex Græcia Romam admiranda religione translatam esse notum lippis & tonsoribus, dicta est. Ejus historiam vide apud Herodian. lib. 1. Hist. cap. 11. Arnob. lib. 2 adversus Gentes. Livius quoque lib. 29. cap. 10. & 11. & Ammianus Marcellinus lib. 22. scribunt de Pessinuntia. Philena hæc etiam dea dicta est. Alex. lib. 6. cap. 4.

Pessŭlus, i. m. [βάλανος] Parvus pes, instrumentum, quo ostium clauditur. Ter. Heaut. 2. 3. 37.

Anus foribus obdit pessulum: ad lanam redit. V. obdo. a Dorico πάσσαλος arcessit. Muret. Var. Lect. 12. 9.

Pessum, Adv. [κάτω] Deorsum, quasi ad pedes, vel sub pedibus. Unde, Pessum premere. Plaut. Most. 5. 2. 49.

Abire pessum Plaut. Aul. 4. 1. 102. Ut toleret, ne pessum abeat. Gall. qu'elle n'aille au fond.

Dedit tellus pessum cacumina. Lucan. lib. 5. 616.

Ire pessum, Demergi. Columel. lib. 12. cap. 6. Nam ubi dulcem caseum demiseris in eam, si pessum ibit, scias esse adhuc crudam: si innatabit, maturam.

Subsidere pessum. Lucret. lib. 6. 588.

— multæ per mare pessum
Subsedere suis pariter cum civibus urbes. Lucret. lib. 6. 588.

Pessum eo, Pereo. per translationem. Plaut. Cist. 2. 1. 12.

— neque, nisi quia miser non eo pessum, mihi ulla abest
Perdito pernicies. conf. Plin. lib. 14. in proœmio.

Pessumdo, dĕdi, dătum, [καταπατέω] āre. Pedibus calcare, Perdere. Ter. And. 1. 3. 3.

Quæ si non astu providentur, me, aut herum pessumdabunt.

Cuncta pessumdare. Ovid. 3. Trist. 5. 45.

Iracundiam pessumdare. Plaut. Merc. 3. 2. 6.

Pessumdara, dicitur mula excussoria, quæ sessorem deorsum excutit. Paulus in l. Bovem. D. de Ædilit. edi. Bovem, qui cornu petit, vitiosum esse plerique dicunt: item mulas, quæ pessumdant. Alii legunt, Quæ cessim eunt. Scribitur & Pessundo. [Sed mea quidem sententia rectius Pessum do scribes divise, ut Pessum eo, Pessum abeo &c.

Pessus, i. m. V. pessi.

Pestis, is. f. [λοιμὸς, λοιμὴ, νόσος] Morbus notus. Plaut. Amph. 2. 2. 33. Pestis te tenet. [Hic pro Insania dixit. In Gloss. Lat. Gr. Pestis, λοιμὸς, φθορά. Optimi tamen auctores Pestem potius pro eo dixerunt, quod Græcis ὄλεθρος, alias Pernicies dicitur: Luem vel morbum proprie Pestilentiam vocarunt, ut ex omnibus, quæ subjiciuntur, exemplis constabit.

Pestis, aliquando de Homine dicitur, qui alios corrumpit, & damna infert. Ter. Adelph. 2. 1. 35.

Leno sum, fateor, pernicies communis adolescentium,
Perjurus, pestis: tamen tibi a me nulla est orta injuria.

Pestis in amicitia pecuniæ cupiditas. Cic. de Amicit.

Amicitiæ nostræ pestis. Catull. ad Rufum, 75. 6.

Civitatis pestis ac pernicies. Cic. pro Rabir. 2.

Patriæ furia ac pestis. Cic. pro Sext. 33.

Reipub. funesta pestis. Cic. pro Domo 5.

Pestem de Incendio dixit Virg. 5. Æn. 699.

— restinctus donec vapor omnis, & omnes,
Quatuor amissis, servatæ a peste carinæ.

Acerba pestis. Virg. 3. Georg. 419.

Adulta. V. adoleo.

Blanda pestis luxuria. Senec. Octav. 7.

Capitalis. V. caput.

Corporeæ. Virg. 6. Æn. 737.

Fluidæ contagia pestis. Lucan. lib. 6. 89. Quæ ex fluida cadaveris sanie creabantur.

Gelidæ. Lucan. lib. 9. 844. De serpentibus.

Improvisa. Tacit. 2. Ann. 47. pr. Quo improvisior, graviorque pestis fuit. De terræ motu.

Insolita. Senec. Herc. OEth. 7.

Noxia serpentum est admisto sanguine pestis. Lucan. lib. 9. 614.

Numerosa Senec. Herc. OEth. 12.

Textilis pestis, i. e. Vestis venenis imbuta, qua periit Hercules. Cic. 2. Tusc. 20.

Ipse illigatus peste interimor textili. Al. Veste.

Vulcania pestis, Incendium. Sil. lib. 7. 360.

Pestes, pluraliter. Plin. lib. 2. cap. 2. Morbisque, & multis etiam pestibus.

Imperii pestes. Cic. de Arusp. Resp. 4. Cum his furiis & facibus, cum his inquam exitiosis prodigiis, ac pæne hujus imperii pestibus, bellum mihi inexpiabile dico esse susceptum.

Adest nova pestis. Ovid. 9. Met. 200.

Avertere pestem ab. Cic. 2. de Nat. Deor. 102. Virg. 3. Æn. 620.

— dii talem terris avertite pestem.

Concepta æstu. V. concipio.

Conferre pestem. V. confero.

Comprimere. Cic. pro Milon.

Consumptus a peste. V. consumo.

Depellere pestem, Mortem. Virg. 9. Æn. 328.

Depulsi a communi peste fluctus in nosmetipsos redundarunt. Cic. 1. de Orat. 3.

Descendit toto corpore pestis. Virg. 5. Æn. 683.

Diffundunt repidam pestem ignes. Sil. lib. 17. 93.

Evadere belli pestem. Virg. 10 Æn. 55.

Excæcare pestem. Cic. pro Sext.

Extinguere pestem. Cic. pro Milon.

Illigatus peste interimor. V. illigo.

Importare pestem. V. importo.

Incessit pestis. Columel. lib. 9. cap. 13.

Invadit pestis in vitam hominum. V. invado.

Latens ossibus. Valer. 7. Argon. 252.

Machinari pestem aliquam in omnes. V. machina.

Machinari sibi nefariam pestem. Cic. 3. de Nat. Deor. 67.

Meditari pestem alicui. Virg. 3. Georg. 153.

Minitari. Liv. 2. 49.

Nasci. ut, Tam detestabilis pestis nulla est, quæ non homini ab homine nascatur. Cic. 2. Off. 16.

Oppetere. V. oppeto.

Reprimere pestem. Cic. 1. Catil. 30. Hoc autem uno interfecto intelligo hanc Reip. pestem paulisper reprimi.

Pestis, pro Exitio quovis & malo. Lucret. lib. 3. 348.

Ex ineunte ævo sic corporis, atque animai
Mutua vitales discunt contagia motus, &c.
Dissidium ut nequeat fieri sine peste, maloque.

Pestĭlens, entis. Adj. [λοιμώδης] Quod pestem infert: cui Salubre opponitur. Nec fere nisi de Aere & Locis dicitur. Cic. de Fato 7. Inter locorum naturas quantum intersit, videmus alios esse salubres, alios pestilentes.

Pestilentes & Salubres partes agrorum, contraria. Cic. 1. de Divin. 79. Et sunt partes agrorum aliæ pestilentes, aliæ salubres.

Africus pestilens. Hor. 3. Carm. 23. 5.

Aspiratio gravis & pestilens. Cic. 1. de Divin. 130. Si obscurior quasi caliginosa stella extiterit, pingue & concretum esse cælum, ut ejus aspiratio gravis & pestilens futura sit.

Invidia. Senec. Hippol. v. 489.

Ventus horribilis atque pestilens. Catull. 24. 5.

Compar. Cic. 7. Fam. 23. Homo pestilentior patria sua.

Annus pestilentior. Liv. 4. 21.

Superl. Cic. 5. Fam. 16. Gravissimus & pestilentissimus annus.

Regiones pestilentissimæ. Vitruv. 1. 4.

Pestilentus, a, um. Adj. ut, Pestilenta loca. Usus est Næv. teste Gell. lib. 19. cap. 8. Obsoletum.

Pestilentia, æ. f. [λοιμὸς] Lues, Morbus pestifer passim grassans. Plin. lib. 7. cap. 50. Quamvis re observatum in Meridianis partibus, ad Occasum solis pestilentiam semper ire. Cæs. 2. Bell. Civil. 22. Gravi etiam pestilentia conflictati.

Salubritas & Pestilentia, contraria. Cic. 1. de Divin. 131. Ut hostiarum immolatarum inspicerentur exta: quorum ex habitu atque ex colore cum salubritatis, tum pestilentiæ signa percipi, nonnunquam etiam quæ sit vel sterilitas agrorum, vel fertilitas futura.

Annus infamis pestilentia. V. infamis.

Eluvionis, pestilentiæ, vastitatis causæ. Cic. 2. Off. 16.

Vastus atque desertus propter pestilentiam ager, & propter sterilitatem incultus. Cic. 2. de Lege Agrar. 69.

Oratio plena veneni & pestilentiæ. Catull. ad Fundum, 42. 12.

Possessores pestilentiæ & invidiæ. Cic. 1. de Lege Agrar. 15. Spoliemus orbem terrarum, vendamus vectigalia, effundamus ærarium: ut locupletatis, aut invidiæ, aut pestilentiæ possessoribus, agri tamen emantur. [i. e. Agri aut nihil reddentis, aut pestilentis possess. Forte Locupletandis.

Abiit pestilentia. V. abeo.

Afferre pestilentiam. V. affero.

Coorta pestilentia. V. coorior.

Facere pestilentiam valet quod egerit sus ægra. Columel. lib. 6. cap. 5.

Incidit pestilentia gravis in urbem. V. incido.

Lacerat exercitum pestilentia. Paterc. lib. 2. 21. extr. Post hoc, quum utrumque exercitum, velut parum bello exhaustum, laceraret pestilentia, Cn. Pompeius decessit.
Terrere animos pestilentia. Cic. 2. de Nat. Deor. 14.

PESTILENTIARIUS, a, um. Adj. Idem ac Pestilens. Tertull. de Spectac. cap. 27. Sedilia hostium Christi, cathedra pestilentiaria.

PESTILENTIOSUS, a, um. Adj. Idem. Ulpian. in l. 2. D. Ne quid in loco publ. fiat. Si odore soli locus pestilentiosus fiat.

PESTIBILIS, e. attributum ex Peste deductum. Diocletianus & Maxim. in l. pen. de Ædilit. actionibus. C. Pestibiles herbæ lethiferæ.

PESTILIS, e. Idem. Arnob. 1. p. 11. Possunt nos auris pestilibus enecare.

PESTILITAS, atis. f. [λοιμός] apud antiquos legebatur, teste Non. 2. 684. & idem est quod Pestis. Lucret. lib. 6. 1123.
Hæc igitur subito clades nova, pestilitasque.

PESTIFER, era, erum. Adj. [ἐξώλης, ὀλέθριος, ὀλοφώϊος, φθαρτικός, λοιμώδης] Pestem ferens ut, Fulmen pestiferum, Quod mortem aut exsilium ostendit, inquit Festus.
Pestifer potu taurorum sanguis. Plin. lib. 11. cap. 38.
Aer pestifer. Claud. de Bell. Gild. 514.
Aquæ. Valer. 4. Argon. 594.
Amor. Senec. Theb. 1.
Arma. Senec. Herc. fur. 11.
Bellum pestiferum, Perniciosum, mortem afferens. Cic. 4. Fam. 3.
Calor. Plin. lib. 7. cap. 50.
Cives. Cic. pro Domo 85.
Exhalatio pestifera avibus. Plin. lib. 4. in Præf. Et lib. 11. cap. 19. Papilio etiam ignavus & inhonoratus pestifer.
Fames. Ovid. 8. Met. 784.
Gaudium. Liv. 1. 58.
Ignis. Ovid. 8. Met. 477.
Manus. Ovid. 4. Met. 495.
Reditus alicujus crudelis & pestifer. Cic. 3. Philip. 3. Quum maxime furor arderet Antonii, quumque ejus a Brundusio crudelis & pestifer reditus timeretur, &c.
Rebus a pestiferis & nocentibus refugere. Cic. 2. de Nat. Deor. 120.
Tribunatus pestifer ac funestus. Cic. pro Domo 2.
Venter. Ovid. 1. Met. 459. de Pythone serpente.
Vipera venenata & pestifera. Cic. de Arusp. Respon. 50.
Virus. Ovid. 5. Trist. 2. 14.
Vitia pestifera, luxuria, avaritia, crudelitas. Cic. 3. de Fin. 75.

PESTIFERUS, a, um. Adj. Idem. Cels. lib. 2. cap. 6. Sudor quoque frigidus in acuta febre pestiferus est.

PESTIFERE, Adv. [λοιμικῶς] Cic. 2. de Legib. 13. Quid quod multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis, quæ non magis legis nomen attingunt, quam si latrones aliqua consessu suo sanxerunt.

PESURES, orum. m. Lusitaniæ populi, accolæ Vaccæ. Plin. 5. 21.

P E T

PETA, PETAX. V. PETO.

PETALIÆ, Insulæ in Euripo Euboico, primo fere introitu, numero quatuor. Plin. lib. 4. cap. 12.

PĔTĂLISMUS, i. m. [πεταλισμός] Exsilii genus apud Syracusanos fuit, quo efferentis se civis audaciam virtutemque comprimebant. Alexander Alexandrinus lib. 3. cap. 20.

PĔTĂLIUM, i. n. [πετάλιον, μαλαβάθρινον] Unguenti præstantissimi genus ex nardi folio confectum, unde & nomen habet. πέταλα enim Græci folia vocant. Plaut. in Curc. 1. 2. 6.
Nam omnium unguentûm odor præ tuo nautea est;
Tu mihi stacte, tu cinnamomum, tu rosa,
Tu crocinum & casia es, tu petalium. Petalium autem Latine Foliatum appellatur. Alii Bdellium. Martial. lib. 11. 28.
At mea me libram foliati poscit amica. V. in FOLIUM.

PĔTĂLUM, i. n. [πέταλον] Isidor. 19. 21. Petalum vocat Auream laminam in fronte pontificis.

PĔTĂLUS, i. m. [Πέταλος] Nomen unius ex his, qui in aula Cephei regis Perseo vim inferre conati ceciderunt. Ovid. 5. Met. 115.
Petalus irridens, Stygiis cane cetera dixit.

PĔTĂMĬNĀRIUS, i. m. Firmic. lib 8. cap. 15. Oriente Delphino, quicunque natus fuerit, natandi studio tenebitur. Sed Saturni testimonio, urinator erit. cum Marte vero & Mercurio, petaminarius, ephelmator, orciscopalarius, petauristarius, aut certe innata cursus agilitate perspicuus. Est autem Petaminarius, Qui strenue corporis agilitate saltans volare videtur, a verbo πέτομαι, quod est volo. Est enim Græca origo, sed formatio Latina. Ephelmator nomen habet a tabulis, quæ dicuntur ἵλλμα, quibus ad saltandum utebatur, ut & Petauristæ; nam in tabulis jactu corporis saltans levitatem & agilitatem ostendebat. Orcisenpalarius qui dicatur, non intelligo, censeremque legi debere orchestopalarius, a saltatione & lucta: vel orchistopalarius, eodem significatu. ὀρχηστής, saltandi magister. ὀρχηστική, ars saltandi. πάλη, lucta.

PĔTĂSIO, ōnis. m. Varr. 2. de R. R. cap. 4. Optimarum signum, quod etiam nunc quotannis a Gallia apportantur Romam pernæ tomacinæ, & taniacæ, & petasiones. [Nisi Petasones scribendum.

PETASITES, æ. m. [πετασίτης] Diosc. lib. 4. cap. 109. Herba est pediculum habens cubito majorem, crassitudine pollicis, ita dicta a galeri forma, quam latum folium pediculo superpositum videtur referre, eo fere modo quo fungorum scapos pediculis videmus adhærere. Rustici in Gallia Bardanam majorem vocant.

PĔTĀSO, ōnis. m. Caro porcina, quam alii coxam, vel pernam, alii (inter quos Perottus) eam partem suis dicunt, quæ ab alis incipit, & costas comprehendit, quibusdam veluti virgulis pinguibus distincta. Martial. lib. 13. 55.
Musteus est, propera, caros ne differ amicos:
Nam mihi cum vetulo sit petasone nihil.

PETASUNCŬLUS, i. m. dimin. Juven. 7. Sat. 119.
— siccus petasunculus, & vas
Pelamidum.

PĔTĂSUS, i. m. [πέτασος] Capitis tegmen, galero persimile, sive ipse Galerus. Plaut. Amphit. prol. 143.
Ego has habebo hic usque in petaso pinnulas:
Tum meo patri autem torulus inerit aureus
Sub petaso: id signum Amphitruoni non erit.
Petasus, fit a Græco πετάννυμι, quod est extendo: cujus aoristus est πέτασα, unde Petasus.
Petasus, per translationem dicitur Quod in galeri formam ædificiis superpositum, extensum, & explicatum est, in metæ formam se trahens. Plin. lib. 36. cap. 13. Supra id quadratum pyramides stant quinque, quatuor in angulis, & in medio una, in imo latæ pedum septuagenum quinûm, altæ centum quinquagenûm, ita fastigiatæ, ut in summo orbis æneus & petasus unus omnibus sit impositus, ex quo pendentia exceptæ catenis tintinnabula, quæ vento agitata longe sonitus referant.

PETASATUS, a, um. Adj. [πετασῶδης] Qui galero & capitis ornamento utitur. Sueton. in August. cap. 82. Solis vero ne hiberni quidem patiens, domi quoque nonnisi petasatus sub dio spatiabatur.
Petasus etiam dicitur, ut aliqui volunt, Qui cothurno aut socco calceatus est. Cic. 15. Fam. 17. Atque idipsum facerent commodius, si mihi aliquid spatii ad scribendum darent: sed petasati veniunt, comites ad portam exspectare dicunt. Alii rectius Petasatos intelligunt, Petaso seu galero tectos, proinde ad iter paratos. Varr. apud Non. 4. 119. in a[illegible] ctione Numero, pro Cito. Quid puer rogasset, & petasatus capite [illegible] uuisset, ac discedens numero venire ait adolescentem.

PETASUNCŬLUS, i. m. dimin. Parvus petasus. Arnob. adversus gentes lib. 6. Si aliquis Solem tollat. & in Mercurii transferat sedem: Mercurium rursus arripiat, atque in Solis faciat commigrare delubrum: deinque [illegible] radios, Solis capiti petasunculum supponat: quibus modis internoscere poteritis, utrumne Sol iste sit, an Mercurius?

PETAURUM, i. n. vel PETAURUS, i. m. [πέταυρον] Genus ludi, & Machina quædam lignea. Quo quidem ludi genere homines per auras [illegible] rum pulsu jactabantur. Martial. lib. 11. 22. in Lydiam.
Quam rota transmisso toties impacta petauro. Hunc locum exponens Turnebus, Petaurus, inquit, Tignum vel tigillum est, quod a petaurista per rotam transmittebatur ei impactum: transmissione autem multa & frequenti rota laxior reddita erat. Tigno autem illo & [illegible] bantur, per hanc machinam saltantes & gestus dantes. Sed & tignum aliquando altius suspendebant, & inde saltus ad stuporem spectantium [illegible] dabant. Lucil.
Sicut mechanici ex alto exsiluere petauro. Hæc ille.
Petaurum dici etiam potest, Id supra quod homines agilitate corporis insignes ludunt, ut hastæ, circa quas se volvunt: funes, super quos etiam reciproci ambulant: circuli, per quos se more [illegible] tunt: tabulæ, e quibus in aere pendent, uno brachia se sustinentes.
Petaurum Græci dicunt esse Laqueum & asseres, quibus domus [illegible] Julius Pollux lib. 10. s. 156. existimat Caveam esse in quam se [illegible] tes cubitum ituræ conferunt. Al. Πέταυρον. V. & Suid. & Etymolog. & Hesych.

PETAURISTA, æ. m. [πεταυριστής] Non. 1. 377. Petauristæ a [illegible] bus dicebantur, qui saltibus vel schemis levioribus moverentur [illegible] nis. Varr. lib. 2. de vit. Pop. Rom. Nec minus alio in genere [illegible] litia Galli, Germani petauristæ.
Petauristæ, sive Petauri, a πετᾶσθαι, inquit Non. l. c. id est Volare dicuntur. Fest. Petauristas Lucilius a Petauro appellatos existimare videtur, quodo ait,
Sicuti mechanici, quum alto exsiluere petauro. At Ælius Stilo, Quod in aere volent, quum ait, Petaurista proprie Græce, [illegible] li [illegible]

PETAURISTARIUS, i. m. Idem quod Petaurista. Firmic. lib. 8. cap. 15.

PETELIA, V. PETILIA.

PETEON, ōnis. f. Vicus in Thebano agro. De quo Homerus,
Quique Eleona tenent, atque Hylen, & Peteona. Strab. lib. 9.

PETESUCCUS, i. m. Rex Ægypti, qui primus in Heracleopolite nomo ædificavit Labyrinthum. Plin. lib. 36 cap. 13.

PĔTĪGO, inis. f. [λειχήν] Morbi genus, qui & Impetigo dicitur, quod vicina petat, sese late summa cute diffundens, occupat plerumque totum vultum oculis exceptis. Lucil. lib. 30. Illuvies, scabies oculos huic, deque petigo hue conscendere. Non. 2. 700. Alii legunt, Huic, denique petigo conscendere.

PĔTĪLIA, PETĒLIA, & PETELLIA, æ. f. [Πετηλία] Lucanorum metropolis, a Philoctete condita; occurrit apud Samnites, qui ... in Græciam pedestri itinere itur. Virg. 3. Æn. 402.
Parva Philoctetæ subnixa Petilia muro. V. Strab lib. 6. & Liv. [illegible]

PETELLĪNUS, a, um. Adj. ut, Lucas Petellinus. Liv. 6. 20. Fides Petellina. Valer. Max. 6. 6. ext. 2.

PETELLINI, orum. m. Incolæ. Valer. Max. l. c.

PETILIANUS, a, um. Adj. Martial. 12. 57.
Petilianis delicatus in regnis.

PETILIUS, i. Herbæ ejusque floris nomen: eam Latinos Rosam silvestrem appellare notat Plin. lib. 21. cap. 8. ubi & de ejus natura disputat.

PETILLIUS, Nomen gentis Ro. Alii tamen scribunt Poetelius. V. Liv. 8. 23. extr. Hinc

PETILLIUS, a, um. Adj. ut, Petilia lex, quæ statuebat ut quis ob æs alienum necteretur, & ut pecuniæ creditæ bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Olim apud Romanos quum nihil esset sanctum [illegible] publicis & privatis negotiis, recepta est lex 12. tab. quæ in non solventes æs alienum durissimam pœnam introduxit etiam ultimi supplicii, ut audacia levinum hominum in contrahendis passim debitis reprimeretur. Hanc duritiem, qua nonnulli creditores nimis crudeliter & cum turpitudine abutebantur, lex Petilia relaxavit. V. Liv. 8. 28.

PETILUS, a, um. Adj. [λεπτός] Tenuis & exilis. Lucil. lib. 18. Infirmatis cruribus, & petilis. Plaut. Plotino, Nam coloratam frontem habet, petilia labris. Non. 2. 620.
Petilam, furam, siccam, & substrictam vulgus interpretatur. Scævola ait Ungulam equi albam ita dici. Festus.

PETĪMEN, inis. n. Petimina, in humeris jumentorum Ulcera, & vulgus appellat, & Lucilius meminit, quum ait,
Ut petimen naso, aut lumbos cervicibus tangat. Eo nomine autem, & inter duos armos suis quod est, aut pectus, appellari solitum testatur Næv. in descriptione suillæ, quum ait, Petimine piscino qui meruerat. Festus.

PETIOLUS, V. PES.

Patisco, Patisso. V. pato, ĕre.

Patisius, a, um. Adj. ut, Petisia poma sunt parva, sed gratissimi saporis; de quibus Plin. lib. 15. cap. 14.

Peto, ivi, itum, [αἰτέω, αἰτάζω, αἰτίζω, ἀξιόω] ĕre. proprie est (auctore Varrone apud Serv. 9. Æn. 193.) quum aliquid humiliter & cum precibus postulamus. Cic. 5. Philipp. 13. Ta autem pro vetere nostra necessitudine etiam atque etiam peto, at ejus filios, qui in tua potestate sunt, mihi potissimum condones.

Vide an Peto dici possit, pro Quæro, licet nonnulli otantur, ut Ber. in Suetonii Tiberium cap. 61. folio 142. b. pr. Impudentia percantataque usus est nanus: Deiu petit in convivio: cur reus majestatis Paconius tam dio viveret? pro Quærit. Sic hodie multi. H. St.

Ab aliquo petere & eum rogare. Cic. 6. Verr. 64. Iste petit a rege, & eum pluribus verbis rogat, uti ad se mittat.

De aliquo petere, i. e. Ab aliquo. Ulpian. in l. Si at certo. §. Si de me petisses, ut triclinium tibi sternerem. D Commodati.

Petere & Contendere. Cic. 13. Fam. 8. Majorem in modum peto atque contendo, ut quum fortunas agi ejus municipii intelligas, quod sit mihi necessitudine, officiis, benevolentia conjunctissimum, id mihi des.

Precibus petere. Cic. pro Sull. 55. At litteræ sunt Fausti, per quas ille precibus a P. Sulla petit, ut emat gladiatores: & ut hos ipsos emat.

Voto petere. V. Votum, in voveo. conf. mox Finem certum &c.

Votis omnibus petere. Liv. 34. Nolite, si, quod omnibus votis petendum erat, ultro offertur, fastidire.

Cupide petere aliquid. Hor. 2. Epist. 1. 100.

Cupidissime aliquid petere. V. cupio.

Cupienter petere, apud Plaut. in Pseud. 2. 3. 17.

Instanter. V. insto.

Precario aliquid petere. Liv. lib. 34. eatr.

Supplex te peto. Virg. 6. Æn. 115.

Per amicitiam. Hor. 1. Serm. 3. 5.

Habes, tota quod mente petisti. Virg. 4. Æn. 100.

Aliquid aperte petere. Cic. pro Lege Agrar. 1. 1. Quæ res aperte petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur.

Æqua. Ovid. 7. Met. 174.

Argentum ab aliquo mutuum, Mutuari velle. Plaut. Curc. 1. 1. 68.

Auxilium. Ter. Phorm. 5. 1. 2. Unde mibi nune auxilium peram?

Auxilium petere ab aliquo per alium. Cic. 1. Verr. 11. Auxilium sibi per me a vobis, atque a Populi Romani legibus petunt.

Auxilium petere contra aliquem. Cæs 8. Bell. Gall. 4.

Auxilium petere & manus. Cic. 2. Tusc. 38.

O Patrocle, ad vos adveniens auxilium & vestram manum peto. Ex poeta.

Benevolentiam judicis. V. Benevolentia, in annuo.

Colloquium. Ovid. 13. Met. 552.

Vadit ad artificem diræ Polymestora cædis,
Colloquiumque petit.

Congressus alicujus. Virg. 5. Æn. 733.

Consilium. Cic. 7. Att. 21. Nullo modo quidem a te petam consilium, ut soleo.

Diem petere colloquio. Liv. 26. 17. Diem posterum Asdrubal colloquio petivit, ut &c.

Exilium alicujus. Lucan lib. 3. 112.

Favorem propensum petiit voce sollicita. Ovid. 14. Met. 706.

Fidem pacis petiitque dedique. Ovid. 3. Met. 128.

Finem certum voto pete. Hor. 1. Epist. 2. 56.

Gratiam atque amicitiam publice privatimque. Cæs. 5. Bell. Gall. 55.

Hospitium requiemque peto. Ovid. 4. Met. 641.

Nuptias petit Gemellus Maronillæ. Martial lib. 1. 11.

Opem. Cic. 5. Tusc. 5. Ad te confugimus, a te opem petimus: tibi nos, ut antea magna ex parte, sic nunc penitus, totosque tradimus.

Oracula a deo. Cic. 1. de Divin. 88. Amphiaraum autem sic honoravit fama Græciæ, deus ut haberetur, atque ut ab ejus solo, in quo est humatus, oracula peterentur. Al. Præberentur. V. Gronov.

Pacem passis manibus, & supplicites. Cæs. 2. Bell. Gall. 13.

Præmia sui laboris. Cæs. 2. Bell Civil. 32.

Præsidium ab aliquo. Cic. 2. Q. frat. 15. Ovid. 3. de Arte Am. 207.

Hinc quoque præsidium læsæ petitote puellæ. Al. Figuræ.

Requiem exiguam petit, dum &c. Ovid. 4. Met. 628.

Responsa a deo. Plin. lib. 31. cap. 2.

Tempus inane peto. Virg. 4. Æn. 433.

Veniam. Plin. lib. 28. cap. 4. Veniam quoque a deis spei alicujus audacioris petimus, in sinum spuendo.

Veniam petere & dare vicissim. Hor. de Arte Poet. 11.

Veniam petere errato. Cic. pro Sull. 64.

Petere alicui. Virg 9. Æn. 94.

O genitrix quo fata vocas? aut quid petis istis? Ubi Serv. Petis istis, i. e. Pro istis. Nam sic dicimus, Peto tibi, i. e. Pro te.

Alicui petere dispensationem. Sueton. in Vespasian. cap. 23.

Militibus missionem. Tacit. 1. Ann. 19.

Petere, Verbum forense, ut Cic. pro Quint. 40. Si debuisset, Sexte, petisses, sed perisses statim: si non statim, paulo quidem post: si non paulo, at aliquanto, sex quidem illis mensibus profecto.

Per condictionem petere. Paul. in l Quum fundus D Si certum petatur, Quum fundus vel homo per condictionem petitus est: pro hus nos jure uti, ut post judicium acceptum causa omnia restituenda sit.

Per judicem petere. i. e. Coram judice. Julian. in l. Vinum. D. Si certum petatur, Vinum quod mutuum datum erat, per judicem petitum est. Quæsitum est, cujus temporis æstimatio fieret; utrum quum datum esset, an quum lis contestata fuisset, an quum res judicaretur?

In libertatem petere ex servitute. Ulpian in l. 1. §. Si adversus D. de vi & vi armata. Si adversus eum, qui in libertatem ex servitute, vel contra, petitur, post inchoatum liberale judicium utatur interdicto.

In quæstionem petere servos Paul. in l. Dominus. D. Locati. Servi tamen ejus, cum quo contractum est, propter ædificiorum notitiam in quæstionem peti possunt.

Petere Stichum & Pamphilam meos esse. Julian In l. Si quum testamento. D. de exceptione rei judicatæ, Si Stichum & Pamphilum tuos esse petieris, & absoluto adversario Stichum tuum esse petas ab eodem: exceptionem tibi obstare conline. Si fundum meum esse petiero, deinde postea usumfructum ejusdem fundi petam: &c.

Fidei commissum apud Prætorem. Quintil. lib. 3. cap. d. p. 256. Burm.

Vitam alicujus. Cic. pro Rosc. Amer. 150.

In aliquem accusationem. Quintil lib. 5. cap 13.

Petere pœnas ab aliquo, quod & Exigere dicitur. Cic. 1. Att. 13. Ut aperte victrix nequitis ac libido pœnas ab optimo quoque petere sui doloris, quem, &c.

Hæreditatem ex testamento. Cic. 1. de Orat 241. Nunquis eo testamento, quod paterfamilias ante fecit, quam ei filius natus est, hæreditatem petit?

Pecuniam non ex tabulis tuis, sed adversariis petere. Cic. pro Rosc. Com. 85.

Petere, Appetere. Virg. 8. Æn. 405.

— notumque petivit
Conjugis infusus gremio per membra soporem. Ite Non. 4. 356.

Virtutem ipsam ultra, quam satis est Hor. 1. Epist. 6. 16.

Modeste peti. Ovid. 20. Epist. 53.

Bona semper petere sapientem. Lucil lib. 26. Ex Nonio, l. c.

Conjugium. Ovid. 10. Met. 613.

Decus & pretium. Hor. 1. Epist. 18. 42.

Decus jaculo. Sil. lib. 16. 578.

Gloriam. Plin. lib. 12. cap. 14. C. etiam Cæsar Augusti filius inde gloriam petiit. Pro Adeptus est.

Gloria major petitur. Sil. lib. 16. 614.

Imperium ac summatum sibi. Lucret. lib. 5. 1141.

Mortem ardentiore studio petere, quam Epicurus voluptatem petendam putat. Cic. 2. de Fin. 61.

Principatum eloquentiæ. Cic. in Orat. 56. Volet igitur ille, qui eloquentiæ principatum petet, & contenta voce atrociter dicere, summissa leniter, & inclinata videri gravis, & inflexa miserabilis.

Thalamos alicujus petere, Conjugium. Ovid. 6. Met. 700.

Amplexum alicujus. Virg. 8. Æn. 615.

Mortem petunt per vulnera. Virg. 4. Georg. 218.

Fugam, Capessere. Liv. 28.

Petere, Ambire Cic. de Amicit. 11. Qui Consulatum petiit nunquam, factus est Consul bis.

Honores. Q. Cic. de Petit. Consul. 45.

Præturam. Cic. 2. Verr. 23.

Petere, Eligere, inquit Nonius l. c. vel Capere. Virg. 4. Georg. 8.

Principio sedes apibus, statioque petenda.

Cibum petere, Capere, invenire. Ter. Heaut. 5. 2. 25.

Abut, ac rogasse vellem. CL. quid, Syre? S. unde mihi peterem cibum.

Cibum e flamma. Idem Eun. 3. 2. 38.

Delectatio sola ex his studiis petitur. Cic. pro Arch. 16.

Salutem petere fuga. Nepos 23. 11. 4.

Petere, Arcessere ut Argumentum petere a. Cic. 2. de Fin 32. Nec tamen argumentum hoc Epicurus a parvis petivit, aut etiam a bestiis.

Consilium a seipso. Quintil. lib. 7. cap. 1.

Exempla petere ex. Cic. de Provinc. Consf. 19. Præsertim quum ego omnium meorum consiliorum atque factorum exempla semper ex summorum hominum factis mihi censuerim petenda.

Exempla petere longe. Lucan lib 1. 94.

Exordium paulo longius Cic. pro Cluent. 10. Paulo longius exordium rei demonstrandæ petam: quod quæso, Judices, ne moleste patiamini.

Initium a natura. Cic. 5. de Fin. 33.

Laudem e macello. Cic. 2. de Finib. 50. Quæ est ista laus, quæ possit e macello peti?

Medicinam perpetuam non ut ab his, sed ut aliquam doloris oblivionem petam. Cic. 5. Fam. 15. De litteris.

Originem summi boni a primo ortu animantium Cic 2. de Finib. 31.

Præcepta virtutis a philosophorum scholis. Quintil in procem. lib. 1.

Principia rei bene gerendæ a natura. Cic. 4. de Finib. 47.

Risum ex aliquo. Quintil. lib. 6. cap. 3.

Alte suspirium. Plaut. Cist 1. 1. 58.

Petere, Commemorare, inquit Non. l. c. Virg. 8. Æn. 395.

Quid causas petis ex alto? [Et hic Arcessere est.

Oscula petit vultu tacito, Captat. Lucan. lib. 3. 739.

Pugnam secundam jam Horatius, cæso hoste, victor petebat. Liv. 1. 25.

Somnum petere. Virg 7. Æn. 88.

Mollibus incubuit stratis, somnosque petivit.

Petere aliquem dextra, i. e. Porrigere dextram alicui. Virg. 1. Æn. 615.

Blanditiis petere novercam, Blandiri. Quintil.

Epistola aliquem. Cic. 2. Att. 2. Si homo esset, eum potius legeret, quam unam litteram scriberet, qui me epistola petivit: ad te, ut video, cominus accessit.

Petere, Percutere, ferire. Virg. 9. Æn. 629.

Jam cornu petat, & pedibus qui spargat arenam. Hæc Nonius l. c. Paulus in l. Bovem, in princip. D. de ædilit. edict.

Petere, pro Appetere, Intentare & designare ictum, ut solent gladiatores. Cic. in Orat. 228 Ut enim athletas, nec multo secus gladiatores videmus, nihil nec vitando facere caute, nec petendo vehementer, in quo non motus hic habeat palæstram quandam.

Appetitus & Percussus, vide percutio. H. St.

Aera petere disco. Hor. 2. Serm. 2. 13.

Capillos miseros angue petis Ovid. 2. Amor. 7. 7.

Caput & collum. Cic. pro Muren. 52 Sciebam Catilinam, non latus aut ventrem, sed caput & collum petere solere.

Corpus petere ferro. Tibull. lib. 1. 9. 21.

Genas ungue. Ovid. 2. de Arte Am. 452.

Jugulum petere, pro inferre mortem, teste Vall. Cic. pro Milon. 31.

Malo petere aliquem, Jactare malum in. Virg. 3. Ecl. 64.

Manus invicem petitur injectio V. invicem.

Pectora alicujus gladio Ovid. 5. Met. 185.

Saxis petor a populo. Ovid de Nuce, 122.

Telis petere aliquem. Liv. 24. Ovid 3. Fast. 700.

Sacrilegæ telis me petiere manus.

Vultus alicujus petere unguibus. Hor Epod. 5. 93.

Petere aliquem, Violenter aggredi. Cic. pro Ligar. 9. Quid enim, Tubero,

Tubero, tuus ille districtus in acie Pharsalica gladius agebat? cujus latus ille mucro petebat?
Petere aliquem, Insidias illi tendere. Cic. 10. Fam. 23.
Bello petere urbem aliquam. Virg. 3. Æn. 603.
Criminibus aliquem. Tacit. 4. Ann. 31.
Fraude aliquem. Virg. 4. Æn. 675.
Fraude petere vel insidiis aliquem. Liv. 40. 9. & 10. & absolute 13.
Insidiis petere vitam alicujus Plin. lib. 7. 45.
Latrocinio vitam innocentissimi cujusque, bonorum insidiatores petunt. Auctor ad Heren. lib. 4. 23.
Veneficio aliquem petere. Auctor ad Herenn. lib. 4. 23.
Petere, Manere, exspectare. Virg. 9. Æn. 128.
Trojanos hæc monstra petunt. Ita Nonius l. c. Servius vero, Appetunt interpretatur.
Petere, Sequi. Virg. 5. Æn. 226.
Quem petit, & summis annixus viribus urget. Nonius l. c.
Petere, Abducere. Virg. 6. Æn. 395.
Tarmeum ille manu custodem in vincla petivit. Ita Non. l. c.
In vincula aliquem peti. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Jura Cordubam petere. Plin. lib. 3. cap. 1. Turduli, qui Lusitaniam accolunt, jura Cordubam petunt.
Petere in Indos. Plin. lib. 12. cap. 7. de pipere longo, Huic nec pomi, nec baccæ commendatio est aliqua: sola placere amaritudine, & hanc in Indos peti. Idem lib. 12. cap. 17 Petunt & in Carmanos strobum. i. e. A Carmanis. Budæus. Qui sensus per alias quoque præpositiones exprimitur. Plin. lib. 12. cap. 1. Sed quis non jure miretur arborem umbræ gratia tantum ex alieno petitam orbe?
Petere ad Æthiopas usque. Plin. lib. 36. cap. 6.
In nubila petere. Plin. lib. 36. cap. 1. Ad frigidos potus vas petitur in nubila, cæloque proximæ rupes cavantur, ut bibatur glacie.
In sepulcrum petere alicujus volumina. h. e. E sepulcro. Plin. lib. 30. cap. 1.
Petere locum aliquem, Proficisci eò. Cic. 3. Off. 50. Naves onustas petentes Rhodum viderit, &c.
Accessum navibus petere. Liv. 29. 27.
Æquom campi raptim petit. Lucret. lib. 3. 1015.
Altum petere, In altum provehi. Liv. 25. Cujus prima classis petere altum visa est, quo facilius superaret promontorium.
Altum flamma petit, In altum surgit. Ovid. 1. Fast. 109.
Antrum immane petit. Virg. 6. Æn. 11.
Arcem summam petit arduus. Ovid. 2. Met. 306.
Arcem petunt Tritonidis. Virg. 2. Æn. 226.
Ardua petere, Ascendere montem aliquem. Stat. 2. Achil. 26.
Arva aliena. Virg 4. Æn. 311.
Astra Paroassus petit duobus verticibus. Ovid. 1. Met. 316.
Athenas petere. Cic. 3. Att. 7.
Cælum petere. Plin. lib. 10. cap. 38.
Campum amnis volutus per saxa petit. Virg. 3. Georg. 522.
Classe petebat Lacedæmona. Ovid. 1. Epist. 5.
Cursum alium. Cic. 3. Att. 8. Et navigatio perdifficilis fuit: & ille incertus ubi ego essem, fortasse alium cursum petivit.
Deserta petere curso. Virg. 6. Ecl. 81.
Litora concursu tendunt petere. Virg. 1. Æn. 162.
Ima petunt nebulæ. Virg. 1. Georg. 402.
Lectum vacuum petit anxia. Ovid. 11. Met. 471.
Loca secreta. Hor. de Arte Poet. 298.
Montem petivi. Virg. 2. Æn. 824.
Remis ventisque petere locum aliquem. Virg. 3. Æn. 563.
Romam petit fons ille. Plin. lib. 31. cap. 3.
Secretum petere. Plin. 1. Epist. 5.
Sublima petere. Plin. lib. 10. cap. 33.
Supera. Cic. 1. Tusc. 42. Nihil enim habens hæc duo genera proni, & supera semper petunt. I. e. Capessunt, expetunt, captant, inquit Budæus.
Tecta diversa petere per agros. Virg. 4. Æn. 164.
Tentoria gressu petunt. Sil. lib. 7. 321.
Urbem aliquam vento petere. Virg. 2. Æn. 25. De navigantibus dicitur.
Petere, Tenere. Virg. 3. Æn. 93.
Submissi petimus terram, & vox fertur ad aures. Ita Non. l. c.
Petit, pro Petiit vel petivit, syncopa poetis tantum in usu. Ovid. 1. Fast. 109. Flamma petit altum: propior locus æra cepit.
Petitur, Impersonale. Plin in Paneg. cap. 88. pr. Plerique principes, quum essent civium domini, libertorum erant servi: horum consiliis: horum nutu regebantur, per hos audiebant, per hos loquebantur, per hos præturæ etiam, & sacerdotia, & consulatus, immo & ab his petebantur.
PETITUM, prius supinum. [πρὸς τὸ αἰτεῖν] ut, Ire petitum aliunde. Catull. 59. 153. conf. Cæs 8 Bell. Gall. 4.
PETENS, entis. Partic. [αἰτῶν] ut,
Veniam in præteritum petens, quod ei, &c. Tacit. 11. An. 30.
Luem petens. Tibull. lib. 1. 9. 7.
Responsum dedit petenti. Virg. 1. Ecl. 45.
Turba saxis petens contundet vos. Hor. Epod. 5. 98.
Rejicere petentem. Ovid. 9. Met. 512.
Petens, Proficiscens. ut, Aliena loca petentes. Catull. 64. 14.
Templa Acherusia petentes. Lucret. 3. 86.
PETENDUS, a, um. Partic. [αἰτητέος] ut, Honos petendus. Propert. lib. 3. 22. 40.
Gloria peccati nulla petenda tua est. Ovid. 2. de Arte Am. 390.
Palma petenda mea est. Ovid. 3. Amor. 2. 82. Al. Mihi est.
Præda petenda est de magno grege. Tibull. lib. 1. 1. 34.
Summa ope petendum erat. Liv. 34.
PETITUS, a, um. Partic. [αἰτηθεὶς] ut,
Bellona petita ferro. Hor. Epod. 5. 10.
Dies petitus tanto ambitu. Senec. Med. 6.
Præmia peccato nulla petita mihi. Ovid. 3. Trist. 6. 34.
Puella petita meis votis. Ovid. 3. Amor. 7. 2.
Requies mihi petita est. Ovid. 4. Trist. 1. 3.
Spiritus petitus imo latere. Hor. Epod. 11. 15.
Extra rem petita. Quintil. lib. 4. cap. 2.

PETITUM, i. n. [αἴτησις] ut, Utriusque petiti facta est copia. Catull. 63. 39.
PETITURUS, a, um. Partic. [αἰτήσων] ut, Lucra petiturus. Tibull. lib. 1. 9. 7.
PETITIO, ônis. f. [αἴτησις] ut, Cic. pro Rosc. Com. 56. Et tibi integram petitionem reliquit.
Concedere petitioni. V. CONCEDO.
Petitio, Actio privata. Quintil. lib. 4. cap 4. Recusatio quoque plures interim propositiones habet, ut contra petitionem pecuniæ, Male petis: procuratori enim tibi esse non licuit.
Personalis petitio. Macer in l. penult. §. 1. D. Qui satisdare cogant. Diversa est causa ejus, qui fundi petitionem personalem habet: id est actionem personalem, ac si dicas: Non sufficit dominium fundi, aut actio ad eum petendum pertinens, sed requiritur possessio.
Instituere petitionem in aliquem. Ulpian. l. 1. D. Quod legator.
Implere petitionem dicitur actor, quum id quod petit, suum esse probat. Paul. in l. Ex sextante §. Cum ergo. D. De excep. rei jud. Si de proprietate fundi litigatum, & secundum actorem pronuntiatum fuisset: dicemus petenti ei, qui in priore judicio victus est, obstaturam rei judicatæ exceptionem, quoniam de ejus quoque jure quæsitum videtur, quum actor petitionem implet.
Petitio, Ambitus. Cic. 1. Att. Fuit & mihi & Q. fratri magno usui in nostris petitionibus.
Adornare petitionem Consulatus. V. ADORNO.
Oppugnare petitionem alicujus. Cic. 1. Fam. 9.
Se petitioni dare. Cic. 13. Fam. 10.
Petitio, pro Impetitione & aggressu gladiatorum. Cic. 1. in Catil. 15. Quot ego tuas petitiones, ita conjectas, ut vitari posse non viderentur, parva quadam declinatione, &, ut ajunt, corpore effugi? Bud. V. Quintil. 9. 1.
PETITUS, ûs. m. [αἴτησις] pro Petitione. Gell. lib. 18. cap. 3. Jussitque eum consensu, petituque omnium, eandem illam sententiam diserti viri, cujusmodi posset verbis, dicere. Lucret. lib. 3. 173.
Attamen insequitur languor terræque petitus Suavis.
PETITOR, ôris. m. [αἰτητὴς] Qui petit & litem intendit. Cic. in Partit. 110. Sed accusatorem pro omni actore & petitore appello. Idem pro Quint. 45. Possumus petitoris personam suscipere, accusatoris deponere? Petitor, reus, judex. Cic. pro Rosc. Com. 42. Quis erat petitor? Fannius. quis reus? Flavius. quis judex? Cluvius.
Famæ petitor. Lucan. lib. 1. 131.
PETITORIUS, a, um. Adj. ut, Judicium petitorium. Cajus in l. Qui petitorio judicio utitur. D. de rei vendicatione.
PETITRIX, îcis. f. Paul. in l. Qui filium. D. ad Senatusc. Trebell. Contra petitricem pronuntiavit.
PETISCO, sive PETISSO, [αἰτίζω] ĕre. Lucret. lib. 3. 648.
Corpore cum reliquo pugnas, cædesque petiscit. h. e. Cupide & ardenter petit. Lambin. legit Petessit.
Petiscere, antiqui dicebant pro Petere, ea quidem forma verbi, qua sunt Lacessere & Incessere. Festus. Sed (inquit idem) ut mihi videtur, tum eo significabant Sæpius petere. Alii legunt Petessere.
PETESSO, [αἰτίζω] ĕre. antiquum verbum, idem quod Peto. Cic. 2. Tusc. 62. Qui hanc (laudem) petessunt, nullum fugiunt dolorem. Idem 1. de Divin. 17.
Mentequa divina cælum terrasque petessit. Ex poeta.
PETESSENS, entis. [αἰτίζων] Partic. Lucret. lib. 5. 803.
Quos ubi tempore maturo patefecerat ætas
Infantum, fugiens humorem, aurasque petessens, &c. al. Petiscens.
PETITURIO, îre. Petitionem cogitare. Cic. 1. Att. 14. Video hominem valde petiturire.
PETA, æ. f. Dea precum. Arnob. 4. p. 131. Rebus petendis Peta præest.
PETAX, âcis. Adj. Cupidus, avidus Fulgent. Mythol. 2. Vitæ tantum commodis noxia, ornatus petax, &c.
PETORRITUM, i. n. [illegible] Gallicum vocabulum, Genus vehiculi apud Belgas repertum, ut Varr. scribit. Quamvis sint qui ex Græco vocabulo & Latino compositum velint, dictumque a volvendis rotis, ut Gell. testatur lib. 15. cap. 30. Hor. 1. Serm. 6. 10. — plures calones atque caballi Pascendi, ducenda petorita. Idem 2. Epist. 1. 192.
Essedа festinant, pilenta, petorita, naves. Plin lib. 34. cap. 17. Lambinus per duplex r in omnibus libris antiquis scribi affirmat.
Petorritum, genus est Gallici vehiculi: Alia sunt Carpenta, aliæ Carrucæ. Commentator Horatii a Cruquio editus 175. col. priore H. St.
PETOSIRIS, is. m. [Πετόσιρις] Ægyptius mathematicus insignis: de quo Plin. lib. 7. cap. 49 Juven. 6. Sat. 580. — capiendo nulla videtur
Aptior hora cibo, nisi quam dederit Petosiris.
PETRA, æ. f. [πέτρα] Lapis, rupes. Plin. lib. 10. cap. 32. Gaviæ in petris nidificant.
Petrarum, inquit Festus, genera sunt duo. Quorum alterum, naturale saxum prominens in mare, cujus Ennius meminit lib. 11.
Alte delata, ceterisque ingentibus tecta. Et. Liv. in Centauris, Ubi ego sæpe petris. Alterum manufactum, ut docet Ælius Gallus, Petra est, quæ Jovis dextra ac sinistra fornicem expletura est, ad libramentum summi fornicis. Festus.
PETRÆUS, a, um. Adj. ut, Brassica petræa. Plin. 20. 9.
PETROSUS, a, um. Adj. [πετρώδης] Petris plenum. Plin lib. 17. cap. 27. Caprificorum laudantur maxime nigræ, & in petrosis. Idem lib. 9. cap. 31. Vivunt petrosis locis, cancri mollibus.
PETRICOSUS, a, um. aliud Adj. [πετρώδης] Idem. Martial. vero lib. 3. 63. per translationem,
Res petricosa est, Cotile, bellus homo. h. e. Difficilis & saxosa ac dura. Alii legunt Prætricosa, aut Pertricosa, rectius.
PETRONES, um. m. [πετρῶνες] Rustici (inquit Festus) fere dicuntur propter vetustatem, & quod deterrima quæque prærupti jam agri petræ vocantur, ut Rupices iidem a rupis, aliter a petrarum asperitate & duritia dicti. Hinc Plautus, Petronem vervecem, Duriorem eleganter dixit, Capt. 4. 2. 40.
Qui petroni nomen indunt verveci sectario,
Eum ego si in via petronem publica conspexero, &c.
PETRA, æ. f. [Πέτρα] Siciliæ oppidum prope Hyblam.
Petræ Sinuum, urbs Lucaniæ, de qua Plin. lib. 3. cap. 4. Virg. 5. Æn. 846.

Jamque

Google

Jamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat, &c. Ubi multa de Sirenibus refert Servius.

Item Petra, Strab. lib. 16. Arabiæ oppidum, Nabathæorum metropolis, unde ea pars Arabiæ, Petræa nuncupatur.

PETRENSIS, e. Adj. ut, Stagnum Petrensium, i. e. Incolarum urbis Petræ. Solin. cap. 31.

PETRASANCTA, olim Feroniæ Junonis templum nobilissimum Viterbii: de quo vide P. Leandrum Bononiensem. Lil. 4. Syntagm. Hist. Deor.

PETRACORII, vel PETROCORII, orum. m. [Πετροκόριοι] Ptolem. lib. 2. cap. 7. Galliæ populi, vulgo *Perigort*. Petrogoras Plin. eos appellat, lib. 4. cap. 19.

PETRÆA, æ. f. [Πετραίη] Nympha Oceani & Tethyos filia, teste Hesiod. in Theogonia. v. 357.

PETREIA, æ. f. Mulier dicebatur, quæ pompam præcedens in coloniis aut municipiis, imitabatur anum ebriam, (quod pedes in petras frequenter impingeret: quam & alii volunt) ab agri vitio, scilicet petris, appellatam. In his Festus.

PETREJUS, i. m. [Πετρήϊος] Atinas, Cimbrico bello primipilus sub Quinto Catulo, exclusam ab hoc legionem suam adhortatus, Tribunum suum, dubitantem per hostium castra erumpere, interfecit, legionemque eduxit: donatus propterea corona graminea ob servatum exercitum.

Petrejus, dux & legatus Pompejanus a Cæsare in Hispania superatus; ut in Commentariis de Bello Hisp. scribitur.

PETRELÆON, i. n. [πετρέλαιον] Bitumen est liquidum e saxis defluens. Nomen habet ab oleo, non quod revera oleum sit: sed quod liquida consistentia ad olei similitudinem accedat, tametsi colore magis ad nigredinem vergat. Vulgus *Petroleum* appellat.

PETRINUS, i. m. [Πετρῖνος] Vicus olim in agro Falerno, cujus meminit Hor. 1. Epist. 5. 5.

Inter Minturnas Sinuessanumque Petrinum. V. Cic. 6. Fam. 19.

PETRITES, æ. m. genus Ægyptiaci vini. Plin. lib. 4. cap. 7.

PETRONES, V. PETRA.

PETRONIA, æ. f. [Πετρωνία] Amnis est in Tiberim profluens, quam magistratus auspicato transeunt, quum in campo quid agere volunt, quod genus auspicii Peremne vocant. amnem autem feminine antiqui enuntiabant. Festus.

PETRONIUS, i. m. [Πετρώνιος] Ægypti præfectus, ab Augusto missus, Cornelio Gallo successit, adversus Æthiopes bellum gessit, quibus regina Candace imperitabat, virili quidem animo mulier, sed altero capta oculo. V. Strab. lib. 17.

Fuit & alter Petronius Granius, Centurio octavæ legionis, sub Cæsare bello Gallico militans. De hoc Plutarchus in Cæsare scribit, qui unus e partibus Cæsarianis, quum navis ejus, qua Quæstor designatus in Africam vehebatur, in Scipionis potestatem venisset, & ceteris interfectis Quæstori Scipio incolumitatem polliceretur. respondit, Cæsarianos aliis incolumitatem dare, non accipere consuevisse, quo dicto, se gladio transverberavit. V. Plutarchum in Cæsare.

L. Petronius, qui P. Cœlii beneficio ex humili loco ad equestrem ordinem pervenerat. Mox quum Cœlius Placentiæ præesset, ea a Cinnano exercitu capta, ne in manus hostium veniret, gladio incubuit. Petronius quoque, qui morientem juverat, super eundem cecidit. Auctor Valerius. lib. 4. cap. 7. de Amicitia. 5.

T. Petronius Consularis moriturus invidia Neronis, ut mensam ejus exhæredaret, trullam murrhinam CCC talentis emptam fregit. Hæc Plin. lib. 37. cap. 2.

Petronius, pater Vespasiani Cæsaris. [Ita vulgo legitur apud Suet. cap. 1. vitæ Vesp. Sed in MSS Salmasii est T Flavius Petro

Petronius Perpenna, qui Constantinianas thermas in pristinum splendorem restituit.

Petronius, Diodorus medicus, qui scripsit Antilegumena, citatur testis a Plin. lib. 20. cap. 8.

Petronius poeta, cujus aliqua de Medicina versibus conscripta, ad nostram ætatem pervenerunt, ut scribit Volaterranus.

T. Petronius Arbiter, Auctor Satirici, cujus supersunt fragmenta.

PETROSELINUM, i. n. [πετροσέλινον] quasi Petrarum apium. Plin. lib. 20. cap. 12. Alio genere petroselinum quidam appellant in saxis natum.

PETROSELINITES, æ. m. [πετροσελινίτης] Vinum ex petroselino. Diosc. 5. 41.

PETRUS, i. m. [Πέτρος] cognomen apostoli primarii. V. Matth. 16. 18. Multorum deinceps illustrium virorum Prænomen factum.

Petrus Belliperticus, natione Burgundus, Bononiæ Jus Civile professus est circiter annum millesimum trigentesimum.

Petrus Ancharanus, Bononiensis Jureconsultus, Jus Civile professus est circiter annum 1480.

PETTIMBOSSA, æ. f. alio nomine Cruciata, herba Gentianæ similis, de qua vide Matthiolum apud Dioscoridem lib. 3. cap. 3.

PĔTŬLANS, antis. Adj. [ἀλαζὼν, ἀσελγὴς, ὑβριστὴς] Improbus, qui per contumeliam alios petit. Festus, Petulantes & petulci etiam appellantur, qui protervo impetu & crebro petunt, lædendi alterius gratia. Cic. in Sallust. 22. Desine bonos petulantissima consectari lingua.

Petulans & audax homo Vatinius. Cic. 2. Q. frat. 4.

Audax, petulans, libidinosus. Cic. pro Sull. 71.

Turpis, cupidus, petulans. Cic. 2. de Invent. 33. Et ex ea re non esse mirandum, qui in illa re turpis, aut cupidus, aut petulans fuerit, &c.

Petulans & improbus scurra. Cic. pro Cluent. 39.

Amentia petulans. Claud. 1. in Eutrop. 237.

Audacia. Claud. ad Alethium. 7.

Auris petulantibus scissa carbasus. Lucret. lib 6. 110.

Dictum petulans nullum in vita proferatur. Cic. pro Muren. 14.

Elegia petulans vultu. Stat. 1. Silv. 2. 7.

Genus dicendi fervidum, petulans, & furiosum. Cic. de Clar. Orat. 241.

Genus jocandi illiberale, petulans, flagitiosum & obscænum. Cic. 1. Off. 104.

Jurgium petulans. Cic. pro Cœl. 30. Omnia sunt alia, non crimina, sed maledicta, jurgii petulantis magis, quam publicæ quæstionis.

Juventus. Claud. de Nupt. Hon. 84.

Splen petulans. Pers. 1. Sat. 12.

Quid faciam? Sed sum petulanti splene cachinno. Ubi splen petulans est, Qui proclivis est ad aliorum vitia irridenda, & falsis dicteriis, quæ risum plerisque maximo movent, traducenda. V. de hoc verbo Nic. Heins. & Drakenb. ad Sil. 8. 266.

Verbis petulantibus uti. Ovid. 16. Epist. 245.

Verbis petulantissimis lædere unum, laudare alium. Sallust in Cic. 7.

PETULANTIA, æ. f. [ἀσέλγεια] Effrenatio immodice ad quodlibet vitium. Cic. lib. 4. de Rep. A petendo, petulantia: a procando, id est poscendo, procacitas nominata est.

Pudor & Petulantia, contraria. Cic. 2. Catil. 25. Ex hac parte pudor pugnat, illinc petulantia: hinc pudicitia, illinc stuprum.

Libido, petulantia, audacia. Cic. pro Font. 27. Nulla turpitudo quæ a libidine, aut a petulantia, aut ab audacia nata esset, ab accusatore objiceretur, si non vera, attamen ficta, &c.

Conservare uxorem integram a petulantia alicujus. Cic. 2. Verr. 14. Quibus liberos, conjugesque suas integras ab istius petulantia conservare non licitum est.

Frangere furorem & petulantiam hominis. Cic. 1. Pison. 31.

Incidere in petulantiam. Cic. 6. Fam. 7. Solutum existimatur esse alteri maledicere: tamen cavendum est, ne in petulantiam incidas.

Convicia petulantiæ. Quintil. lib. 24. cap. 2.

Linguæ petulantia. Propert. lib. 1. 16. 37.

Morbi petulantia. Gell. lib. 12. cap. 3.

Pecoris petulantia. Columel. lib. 7. cap. 6.

Ramorum petulantia. Plin. lib. 16. cap. 30.

PETULANTER, Adv. Lascive. Cic. 9. Att. 12. Quam censeas acerba nunc esse, quum a perditis in civili nefario bello petulantissime fiant?

Facimus petulanter, si matrem familias, secus quam matronarum sanctitas postulat, nominamus. Cic. pro Cœl. 32.

Jactare petulantius aliquid. Cic. pro Cœl. 6. Maledictio nihil habet propositi præter contumeliam: quæ si petulantius jactatur, convicium: si facetius, urbanitas nominatur.

Invadere petulanter in filiam alicujus. Cic. in Sallust. 9. Quod ista inusitata rabie petulanter in uxorem, & in filiam meam invasisti, &c.

Invehi petulanter in aliquem. Cic. 2. Att. 19.

Vivere petulanter. Cic. pro Cœl. 38. Si vidua libere, proterva petulanter, dives effuse, libidinosa meretricio more viveret: adulterum ego putarem, si quis hanc paulo liberius salutasset?

PĔTULCUS, a, um. Adj. [ἀναλλόμενος] Virg. 4. Georg. 10.

—hædique petulci. Serv. Petulci, Lascivi, exsultantes. Et Petulci dicti ab appetendo: unde & Meretrices petulcas dicimus. Columel. lib. 7. cap. 3. Itaque capri vel arietis petulci sævitiam pastores hac astutia repellunt.

Agni petulci. Lucret. lib. 2. 368.

PETULUS, PETUS, V. PÆTUS.

PETUACUM, i. n. [Πετύακον] Palatii dicta est ea regio Urbis, quam Romulus obversam posuit ea parte, in qua plurimum erat Romani agri ad mare versus: & qua mollissime adibatur urbs, quum Hetruscorum agrum a Romano Tiberis discluderet, & ceteræ vicinæ civitates colles aliquos haberent oppositos. Festus, & ex eo Sigon. de Ant. jur. Civ. Rom. 1. 2. Sed locum vellem indicasset accuratius.

P E U

PEUCE, es. f. [Πεύκη] Insula Borealis in Istro, a qua uni ex Danubii ostiis nomen datum, ut Plinius docet lib. 4. cap. 12. Et Lucan. lib. 3. 202. Peuce [πεύκη] est etiam Genus arboris, quæ Latine vel Picea, vel Larix. Plin. 11. 35. & 14. 7.

PEUCĒDANUM, i. n. sive PEUCEDANUS, i. m. [πευκέδανος] Herba, a pinu nomen invenit. Plin. lib. 25. cap. 9. Sed inter primas celebratur peucedanum, laudatissimum in Arcadia, mox Samothrace: caulis est ei tenuis, longus, fœniculo similis, juxta terram foliosus, radice nigra, crassa, gravi odore, succosa.

PEUCESTAS, æ. m. [Πευκέστας] Alexandri magni servator, tanta dignus gloria, uti ait Plin. lib. 34 cap. 8. conf. Arrian. de Exp. Alex lib 6.

PEUCETIA, æ. f. [Πευκετία] Peninsula est in finibus Italiæ, aliis nominibus Calabria & Messapia dicta. Auctor Plin. lib. 3. cap. 3.

PEUCETIUS, a, um. Adj. [Πευκέτιος] ut

Peucetiosque sinus. Ovid. 14. Met. 513.

PEUCETII, orum. m. [Πευκέτιοι] Populi sunt circa mare Ionium, ut ait Stephanus.

PEUMENE, es. f. Spumæ argenteæ genus. Plin. lib. 33. cap. 6.

P E X

PEXATUS, PEXITAS, PEXUS, V. PECTO.

PEZICÆ, arum. f. [πεζῖκαι] sunt ex Fungorum genere: sed sine radicibus aut pediculo: puto id esse, quod nos *truffas* appellamus. Plin. lib. 19. cap. 3.

P H A

PHABIRANUM, i. n. [Φαβίρανον] Ptolem. lib. 2. cap. 11 Germaniæ urbs, vulgo *Bremen*.

PHACIA, æ. f. [Φακία] Lentigo faciei, vel potius certa lenticularum species. V. Cels. 6. 5. pr.

PHACOIDES, is. [Φακοειδὴς] Herba a lentis similitudine dicta, alias Empetrum. Diosc. 4. 174.

PHACUS, i. m. [Φακός] vel Elelisphacos, Lentis genus. Plin. lib. 22. cap. 25. Harduinus legit Sphacos.

PHÆAX, acis. [Φαίαξ] Phæaces, Populi Corcyræ sub ditione Alcinoi, De quibus Virg. 3. Æn 291.

Protinus aerias Phæacum abscondimus arces.

Phæacem, pro Bene nutrito & in luxu pinguefacto dixit Hor. 1. Epist. 15. 24.

Pinguis ut inde domum possim, Phæaxque reverti. Luxus autem Phæacum ex Homeri Odyssea notus est. Meminit & Cic. de Clar. Orat. 71.

Phæaces pro Credulis & stultis usurpavit Budæus. Alcinoo Corcyræ regi & ejus populis Phæacibus Ulysses Læstrygonas, & Cyclopas & alia monstra a se conficta narrabat: & iis omnia vera esse persuadebat. Juven. 15. Sat. 23.

Digitized by Google

Tam vacui capitis populum Phæaca putavit. Quæ res non nisi supinos, nimiumque credulos coarguit. Budæus.

PHÆĀCUS, a, um. [Φαίακος] Adj. Propert. lib. 3. 2. 13.
Nec mea Phæacas æquant pomaria silvas.

PHÆACIUS, a, um. Adj. [Φαιάκιος] ut,
Tellus Phæacia. Tibull. lib. 4. 1. 78.

PHÆCASIUS, i. m. [Φαικάσιος] Genus calcei. Hermol. de genere calceorum loquens, Addi possunt iis & phæcasii, unde & phæcasiatos & sacerdotes, & deos vocamus: at qui deos ipsos aut sacerdotes non phæcasiatos, sed phæcasios dixere, coarguuntur ab Appiano, Juvenale, Seneca. Hactenus Hermol. Porro Appiani verba hæc sunt de M. Antonio in lib de Bell. Civil. Calciamenta candida, qualia Atheniensium sacerdotes & Alexandrinorum, quos phæcasius vocant, deferre consueverunt. Quidam putarunt pronomen Quos, referri ad Sacerdotes, Hermolaus refert ad calceos.

PHÆCASIUM, i. n. [Φαικάσιον] Idem. Senec. lib. 7. de Benefic. cap. 21. Pythagoricus quidam emerat a sutore phæcasia, rem magnam, non præsentibus nummis.

PHÆCASIĀTUS, a, um. Adj. [Φαικασιωτὸς] Qui calceatus est phæcasiis. Senec. Epist. 113. Puto quædam esse, quæ decent phæcasiatum, palliatumque. Juven. 3. Sat. 218.

Phæcasiatorum vetera ornamenta deorum. Quo in loco quidam legunt Phæcasianorum, sed corrupte, ut censet Hermolaus. Turnebus autem probat: ut enim, inquit, Minianus Juppiter pro Miniato a M. Tullio dicitur in epistolis: ita hic Phæcasianus pro Phæcasiato, id est, Phæcasiis calciato.

Milites phæcasiati. Petron. cap. 82. Age in exercitu vestro, phæcasiati milites ambulant. V. ibi Intept. & Turneb. Advers. 10. 7.

PHÆDĬMUS, i. m. [Φαίδιμος] Filius Amphionis & Niobes, qui cum sex fratribus ab Apolline confossus sagittis fuit. Ovid. 6. Met. 239.
Phædimus infelix, &c.

PHÆDON, ōnis. m. [Φαίδων] Atheniensis, in convivio a triginta Atheniensium tyrannis necatus fuit. Hujus filiæ virgines erant, quæ ut virginitatem servarent morte, invicem se amplexæ, in puteum præcipitavere. Fuit & alius hoc nomine philosophus Eliensis, Socratis auditor, ingenio liberali, cujus nomini Plato librum de immortalitate animæ dedit, qui & alio nomine Phædon inscribitur. V. Gell. & Laert.

PHÆDRA, æ. f. [Φαίδρα] fuit regis Minois ex Pasiphae conjuge filia. Hæc una cum Ariadne sorore Theseum Ægei regis Athenarum filium sequuta est: quam ille, relicta Ariadne, uxorem sibi copulavit, cui Demophoontem peperit & Antigonum. Hæc Volaterran. V. Diodor. Sicul. lib. 5. cap. 5.
Amor notus Phædræ. Ovid. 6. Fast. 737.
Amor turpis Phædræ. Ovid. Rem. Amor. 64.
Pocula novercæ Phædræ. Propert. lib. 2. 1. 51.

PHÆDRUS, [Φαῖδρος] Unus fuit ex discipulis Platonis, cujus nomine Plato nobilem Dialogum edidit, qui inscribitur Phædrus.
Phædrus fuit item Alter philosophus Epicureus, cujus apud Ciceronem mentio est non infrequens: de quo etiam intelligi debet Martialis 3. 20. illud,
An æmulatur improbi jocos Phædri? [Nisi potius de sequente. Phædrus etiam Tiberii Cæs libertus fuit, qui Æsopicas fabolas versibus Iambicis exposuit. V. ejus vitam Jo. Scheffero Argent. compositam; & Fabric. Biblioth. Lat. 2. 3. p. 316. seq. Scribitur & Phæder, ut vult Gudius, cujus V. not. pr.

PHÆNIĀNA, æ. f. [Φαινιάνα] apud Ptolem. lib. 2. cap. 12. Rhætiæ urbs, alio nomine Phebiana castra: vulgo hodie *Bebenhausen*.

PHÆNŎMĔNA, orum. n. pl. [Φαινόμενα] a Φαίνομαι, Appareo, propria sunt Apparentia. Astronomis phænomena sunt, quæcunque supra nos in cælis conspicienda sunt. Notus est Arati liber Phænomena inscriptus. conf. Lactant. 2. 5. n. 24.
Medici quoque Phænomena vocant, Quæ in corpore humano observantur & in sensus incurrunt. V. Octav. Horat. 2. 7.

PHÆNOMĔRIS, idis. f. [Φαινομηρὶς] Phænomerides Lacænæ dictæ sunt, quod femore nudato essent. V. Plutarch. in Numa. & Pollux. 7. 13.

PHĀNON, ontis. m. [Φαίνων] Saturni stella a Græcis nominatur. Cic. 2. de Nat. Deor. 52.

PHÆSTUS, i. m. [Φαιστὸς] Mons seu promontorium Cretæ circa Gortynam urbem, civitatem habens ejusdem nominis. Sed pro nomine civitatis fem. g. est: quum pro monte sit masculin. Strab. lib. 10.
Fuit & Phæstus Bori Mæonii, sive Lydii filius, qui quum in Trojanorum auxilium venisset, ab Idomeneo est interfectus. Homer. lib. 5. Iliad.

PHÆSTIUS, a, um. Adj. [Φαίστιος] Qui est urbis Phæsti. Sic dictus est Epimenides, de quo. V. suo loco.

PHAĔTHON, ontis. m. [Φαέθων] Ligurum rex fuit vetustissimus, cujus multæ in Hetrusco litore coloniæ fuerunt, Cato est auctor. De quo in dictione ERIDANUS.
Fuit & alter Solis & Clymenes filius. Huic Sol facturum se esse dixit quicquid optasset; optavit ut in currum patris tolleretur: sublatus est: atque is antequam consitit, ictu fulminis deflagravit: quanto melius fuerat in hoc promissum patris non esse servatum? Cic. 3. Off. 94. V. finem primi, & initium secundi libri Met. Ovidii.
Sole satus Phaethon. Ovid. 1. Met. 751.
Ambustus. Hor. 4. Carm. 11. 25.
Flammatus. Catull. Argon. Epigr. 62. 297.
Magnanimus. Ovid. 2. Met. 111.
Phaethon, pro Sole, apud Virg. 5. Æn. 105. —namque serena
Auroram Phaethontis equi jam luce vehebant. Dictus sic est ἀπὸ τοῦ φάους, id est a luce, & αἴθω, aro, ut ait Serv. Frequenter hoc nomine Solem appellant poetæ Græci.
Phaethon dicitur etiam stella Jovis, ut ait Cic. 2. de Nat. Deor. 52.

PHAETHONTIUS, a, um. Adj. [Φαεθόντιος] ut,
Amnis Phaethontius, Padus. Sil. lib. 7. 149.
Stagna Phaethontia. Sil. lib. 17. 497.

PHAETHONTĒUS, a, um. aliud Adj. [Φαεθόντειος] ut,
Errores Phaethontei. Claud. de Phœnice 107.
Ignes Phaethontei. Ovid. 4. Met. 247.
Ruina Phaethontea. Claud. 3. Conf. Hon. 124.

PHAETHONTIAS, ădis. [Φαεθοντιὰς] patronym. f. Virg. 6. Ecl. 62.
Tum Phaethontiadas musco circumdat amaræ
Corticis. Intelligit Sorores Phaethontis.

PHAETHONTIS, idis. f. aliud Patronym. Avien. Phænom. Arat. v. 793.
Illum prolixis duræ Phaethontides ulnis
Planxerunt. i. e. Sorores Phaethontis.

PHAETHŪSA, æ. f. [Φαέθουσα] Solis filia ex Neæra nympha, & soror Lampetiæ, quæ in Sicilia patris sui, id est Solis armenta custodiebant: de quibus socii Ulyssis contra Circes monita degustantes, naufragium fecerunt, ut in 12. Odysseæ monstravit Homerus. Ovid. item Phaethusæ meminit lib. 2. Met. 346.

PHÆUS, a, um. Adj. [Φαιὸς] Color qui inter nigrum & album esse traditur. Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 7. [In Gloss. Græco Lat. Φαιὸς Pulla, & Φαιὸς Aquilus.

PHAGEDÆNA, æ. f. [Φαγέδαινα] ἀπὸ τοῦ φάγειν, hoc est ab Edendo, dicta est Exulceratio usque ad ossa celeriter depascens, cum inflammatione saniem male olentem emittens, & ad mortem perducens. Auctor Julius Pollux lib. 4 f. 206. Plin. 23. 1. Utique ulcerum phagedænis & gangrænis, tibiarumque tædio cum sale illinuntur.
Phagedæna, putatur esse morbus, quem in jumentis Vermem appellant, apud Columel. lib. 9. cap. 12. Sæpe etiam vitio, quod Græci φαγέδαιναν vocant, intereunt. Hinc

PHAGEDÆNĬCUS, a, um. Adj. [Φαγεδαινικὸς] Plin. lib. 24. cap 4. Paronychiis ex melle, & unguibus scabris, pterygiis, ulceribus manantibus, condylomatis, ulceribus, quæ phagedænica vocantur.

PHAGER, vel PHAGRUS, gri m. [Φάγρος] Plin. lib. 32. cap. ult. est Piscis in Nilo frequens. Strab. lib. 17. etiam Phagrorius, Φαγρώριος dicitur, nisi vitiosa lectio est

PHAGO, ōnis. m. [Φάγων] Vir adeo gulosus fuit & vorax, ut adhibitus mensæ Aureliani, aprum integrum, centum panes, vervecem & porcellum uno die comederit, biberitque orcam vini. Auctor Flav. Vopisc in Aurel. vit extr. [Non videtur Proprium nomen, sed Appellativum φάγων, ωνος, dicitur, ut γνάθων, ωνος, idemque significat ac φάγος, ἀδηφάγος, Edacem scil. ac Voracem.

PHAGOLŒDŎRUS, i. m. [Φαγολοίδορος] i. e. Convicia devorans, & maledicta. Hieron. prolog. in Ezech.

PHAGRORIUS. V. PHAGER.

PHAGRORIOPOLIS, [Φαγρωριόπολις] a Phagris (opinor) piscibus nomen habet, sicut & Phagroriopolitana præfectura & regio Ægypti, sita in sinu Arabico ad Mare rubrum. Strab. lib. 17.

PHAGRUS, V. PHAGER.

PHAGUS, V. FAGUS.

PHALĀCROS, [Φαλακρὸς] Græcis Calvus dicitur. Hinc

PHALACROCŎRAX, acis. m. [Φαλακροκόραξ] Aquaticus corvus. Plin. lib. 10 cap. 48 Jam in Gallia Hispaniisque capitur, & per Alpes etiam, ubi & phalacrocoraces aves, Balearium insularum peculiares.

PHALÆ, V. PALÆ.

PHALÆCUS, i. m. Poetæ nomen, unde Genus carminum Phalæcium appellatum. V. Terent. Maurus cap. 71.

PHALÆCIUS, a, um. Adj. ut, Phalæcium carmen, [Φαλαίκειον, μέτρον] a Phalæco inventore dictum. Alio nomine dicitur Hendecasyllabum, a numero scilicet syllabarum: constat Spondæo, Dactylo & tribus Trochæis. In prima tamen sede pro Spondeo modo Trochæus legitur, modo Iambus.

PHALANGÆ, PHALANGARIUS, V. PALANGÆ, & PHALANX.

PHALANGĪTES, æ m. [Φαλαγγίτης] Herba: de qua Plin. 27. cap. 12. Phalangites a quibusdam phalangium vocatur, ab aliis leucanthemon, vel (ut in quibusdam exemplaribus invenio) leucacantha.

PHALANGIUM, i. n. [Φαλάγγιον] Genus aranei, quod omnibus internodia terna sint in cruribus. Phalanx enim Græcis vocatur Internodium in digitis. Plin. lib. 29. cap 4. Phalangium est Italiæ ignotum, & plurium generum. Unum simile formicæ, sed multo majus, russo capite, reliqua parte corporis nigra, albis intercursantibus respersum guttis. Acerbior hujus quam vespæ ictus. Vivit maxime circa furnos & molas. Idem lib. 11. cap 24. ad finem, Phalangia tantum in ipso specu incubant magnum numerum: qui ut emersit, matrem consumit, sæpe & patrem. Phalangium etiam Herba dicitur. V. PHALANGITES.

PHALANGŌSIS, is. [Φαλάγγωσις] Quum pilorum subnascentium duplex triplexve acies, vel in superiore, vel in inferiore palpebra provenit. Galen. in Introduct.

PHALANNA, æ. f. [Φάλαννα] Civitas est Perrhæborum, apud Tempe, Peneo finitima, haud procul a Parnaso. Strab. lib. 9.

PHALANTUS, i. m. [Φάλαντος] Dux fuit eorum, qui ex Lacedæmone ejecti, quod spurii nati essent, Tarentum urbem in Calabria condiderunt. V. Strab. lib. 6. Hor. 2. Carm. 6. 11.

PHALANTĒUS, a, um. [Φαλάντειος] Adj. ut, Phalanteum Tarentum. Sil. 11. 16.

PHALANTĪNUS, a, um. Idem. Martial. 5. 37.
Agna Galesi mollior Phalantini. i. e. Tarentini.

PHALANX, angis. f. [Φάλαγξ] Agmen est militare, quo Macedones utebantur, quemadmodum legione Romani. Continebat autem octo millia armatorum: nullumque genus aciei pedestri pugna validius erat. Phalangem, inquit Curt. lib. 3. 2. 13. vocant peditum stabile agmen, vir viro, armis arma conserta sunt, ad nutum monentis intenti sequi signa, ordines servare didicerunt. Dicta vel ἀπὸ τοῦ πελάσαι ἄγχι, hoc est a propius accedendo, vel ἀπὸ τοῦ φαλοῦ, quod clarum significat. V. Suid. & Etymolog. Tribuitur tamen & aliis populis. Livius lib. 8 8. Et quod antea phalanges, similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies cœpit esse. Virg. 2. Æn. 254.
Et jam Argiva phalanx instructis navibus ibat.
Animosa phalanx. Virg. 12. Æn. 277.
Junctæque umbone phalanges. Juven. 2. Sat. 46.
Mœsta. Virg. 11. Æn. 92.
Numerosa. Valer. 1. Argon. 476.
Facere phalangem. Cæs. 1. Bell. Gall. 24. Ipsi confertissima acie, rejecto nostro equitatu, phalange facta, sub primam nostram aciem successerunt, &c. Rursus cap. 52. At Germani celeriter, ex consuetudine sua phalange facta, impetus gladiorum exceperunt. Est autem hic Phalangem facere, quod Græci συνασπίζειν dicunt, quum junctis scutis aut clypeis, vel in hostes invaditur, vel hostium impetus excipitur, quod sic confertis clypeis Macedonum phalanx pugnare soleret. Ita autem apud Cæsarem intelligi ex eo patet, quod ita scribit l. c. Reperti sunt complures nostri milites, qui in phalangas insilirent, & scuta manibus revelle-

Digitized by Google

revellerent, & desuper vulnerarent. Est igitur ibi phalanx συνασπισμός: ac Philippus rex Macedoniæ secutus heroicum illum belli Trojani cuneum, de quo poeta ita scribit, ἀσπὶς δ' ἀσπίδ' ἔρειδε, phalangem composuit Macedonicam, umbonum velut perpetuo textu confertam.
Perfringere hostium phalanges. V. PERFRINGO.

PHALANGĀRII, orum. m. [Φαλαγγῖται] appellati sunt Milites qui erant in phalange, quales habuit ad imitationem Magni Alexandri, Alexander Severus Romanorum imperator, ut auctor est Lamprid. in ejus vita. cap. 50. extr.

PHALANGĪTÆ, ārum. m. [Φαλαγγῖται] Idem. Liv. 37. 40. Decem & sex millia peditum more Macedonum armati fuere, qui phalangitæ appellabantur.

PHALARICA, V. FALARICA.

PHĂLĂRIS, idis. m. [Φάλαρις] Agrigentinorum in Sicilia tyrannus, qui ob sævitiam, a suis tauro, quo alios prius suffocaverat, inclusus & crematus est. Ovid. in Ibin. 441.
Utque ferox Phalaris, lingua prius ense resecta,
More bovis Paphio clausus in ære gemas. De hoc diximus in dictione PERILLUS. Meminit hujus Cic. lib. 2. Offic. 26. Testis est Phalaris, cujus est præter ceteros nobilitata crudelitas, qui non ex insidiis interiit, sed in eum universa Agrigentinorum multitudo impetum fecit.
Crudelissimus omnium tyrannorum Phalaris taurum habuisse dicitur, quo vivos supplicii causa demittere homines, ac subjicere flammam solebat. Cic. 6. Verr. 73.
Phalaridis imperium. Refertur inter Græcas parœmias. Recte dicetur in eos, qui crudelius exercent imperium, aut potestatem sibi delegatam.

PHALARISMUS, i. m. [Φαλαρισμός] a v. Φαλαρίζω, i. e. Phalaridem æmulor. pro Tyrannide. Cic. 7. Att. 11. Istum quidem, cujus phalarismum times, omnia teterrime facturum puto. i. e. Similes actiones actionibus Phalaridis tyranni. De Cæsare loquitur.

PHALARIS, [Φάλαρις] Herba, thyrsum habet longum, tenuem, ceu calamum, in summo flore inclinatum: semen simile sesami. Plin. lib. 27. cap. 12. Galen. Phalerim appellat lib. 8. de simplic. medicament. cap. 155.
Phalaris, [Φαλαρίς] Genus avis. Varr. 3. R R. c. 11. Sunt item non dissimilia alia genera, ut querquedulæ, phalarides; sic perdices, quæ, ut Archelaus scribit, voce maris audita concipiunt. De avibus. Plin. lib. 10. cap. 48. Columel. lib. 8. cap. 15. ubi Phalerides nuncupantur. V. Aristot. de Hist. Anim. 8. 3.

PHALERA, V. PHALERON.

PHĂLĔRÆ, ārum. f. [Φάλαρα] Ornamenta equorum, ἀπὸ τοῦ φαλοῦ, Græco verbo, quod illustre significat. Virgil. lib. 5. Æn. 310.
Primus equum phaleris insignem victor habeto. Liv. 22. 52. Præda ingens parta est, & præter equos virosque, & siquid argenti, quod plurimum in phaleris equorum erat, omnis cetera præda diripienda data est.
Phaleræ, Equitum nobilium ornamentum etiam dicitur. Livius. lib. 9. extr. tradit comitia Flavii Ædilitia tantum habuisse indignitatis, ut plerique nobilium aureos annulos & phaleras deponerent. Cic. 15. Att. 29. extr. Plancum se ajebant hunc Buthrotium, pridie quam hoc scribebam, id est tertio Nonas, vidisse, demissum, sine phaleris. [Hic videtur per metaphoram dictum, Sine ostentatione, ac splendore omni detracto. Fuerat enim ejectus a Buthrotiis. Apud Liv. puto Equorum phaleras intelligi.
Factæ pulcherrime phaleræ. Cic. 6. Verr. 28.
Nobiles phaleræ. Cic. 6. Verr. 28. Tam te has phaleras a Philarcho Centuripino abstulisse dicebant, quam alias item nobiles ab Aristo Panormitano.
Donare aliquem phaleris. Cic. 5. Verr. 185. [Erant quippe Phaleræ in militaribus donis. V. Non. 18. 23.
Ad populum phaleras. Pers. 3. Sat. 30. i. e. Apud rudes & imperitos te jactes, cum prudentioribus jactationem objicere nequeas.

PHALERO, āre. Ornare. Ambros. in Lucam 2. 18. Plebem Dominus simplicem requirebat, quæ phalerata audita & fucare nesciret.

PHALERĀTUS, a, um. Partic. [Φαλαρωτός] Phaleris ornatus. Liv. 30. 17. extr. Munera, quæ legati ferrent regi, decreverunt, sagula purpurea duo, cum fibulis aureis singulis, & latoclavo tunicis, equos duos phaleratos.
Equo phalerato. i. e. Instrato ornatoque magnifice. Suet. Calig. 19.
Phalerata dicta, Translate. Donatus interpretatur Honesta atque ornata, apud Ter. Phorm. 3. 2. 15.

PHALERIDES, Aves e genere natantium. V. PHALARIS.

PHALĒRON, i. & PHALĒRA, pl. n. [Φάληρον, ὁ Φάληρα] Portus Athenarum. Plin. lib. 4. cap. 7. Piræus & Phalera portus, quinque M. pass. muro recedentibus Athenis juncti. V. PIRÆON. Hinc Demetrius dictus est Phalereus, Φαληρεύς; sic enim pronuntiari debet trium syllabarum. Et Φαληρεύς, ut inquit Suidas, ἐκ πόλεως ἐκ Φαλήρου, Φάληρον δὲ λιμὴν τῆς Ἀττικῆς; & Plinius item portum vocat; Sed Strabo inter δήμους numerat; sic enim ait lib. 9. μετὰ δὲ τὸν Πειραιᾶ, Φαληρεῖς δῆμος, Post Piræum autem Phalereus est populus. Nec ab eo multum Suidas alio loco videtur dissentire, quum inquit: Φάληρον δῆμος τῆς Ἀντιοχίδος, ἀφ' οὗ ὁ δημήτριος Φαληρεύς. nisi forte Φάληρον δῆμος, Φαληρον λιμὴν ἐστί, quanquam idem locus & oppidum & portus esse poterat, ut Piræeus: unde Cicero dubitavit olim, an ut portum, an ut oppidum verteret. V. & Steph.

PHALERĒUS, a, um. Adj. [Φαληρεύς] trisyll. V. DEMETRIUS & dict. præc.

PHALIOSE, um. Populi in Africa, Ptoemphanis, qui canem pro rege habent, proximi. Plin. lib. 6. cap. 30.

PHALISCI, V. FALISCI. Sic enim rectius scribitur.
Junonicolæ Phalisci. Ovid. 6. Fast. 49.
Pomiferi. Ovid. 3. Amor. 13. 2.
Herba. Ovid. 1. Fast. 8.

PHALLAGOGIA, [Φαλλαγωγία] auctore Phurnuto de N. D. cap. 30. Bacchi sacra dicebantur, eo quia Phallos circumferebant. V. Cæl. Rhodig. 7. 16.

PHALLOVITROBULI, Priapi, sunt ex vitro, quamvis & ex alia quoque materia fierent. Is mos deperditissimus ad nostra serpsit tempora, quibus, potissimum seniorum diebus, Phalloplumbei lignei circumferuntur, donantur. Lilius 8. Syntag. [Occurrit hæc vox apud Capitolin. in Pertinace, cap. 8. ubi de auctione supellectilis aulicæ Commodi a Pertinace facta. Sed sine dubio corrupta est. Ego non dubito, quin scribendum sit Flando, vitro tubos. Nam inter insanias Commodi memoratur etiam studium Calices (vitreos scil.) fingendi, ut docet Lamprid. cap. 1. vitæ ipsius.

PHALLUS, i. m. [Φαλλός] Veretrum ficulneum, quod Dionysia celebrantes de collo propendens gestare palam solebant. Plutarchus in Alex. Dionysia, veteri ritu, cum multa prorsum & festiva hilaritate agebantur: erat qui amphoram vini ferret, & vitem, alteras & qui hircum traheret: alius arrichum, id est cistam, aut cophinum, in quo caricæ forent, gestabat: omnes autem phallum. Herodotus in Bacchi sacris phallos veretra ficulnea agnoscit. V. Phurnut. l. c. Suid. in Φαλλοί & Buleng. de Theatr. 1. 1.
Phallus deo. Proverbium dici solitum, ubi parum quidem honesta, sed tamen apta tribuuntur. Tractum a Bacchi mysteriis, in quibus phallus ferebatur, ut supra diximus.

PHALLICUS, a, um. [Φαλλικός] Adj. ut, Poeta phallicus, auctor Priapeorum carminum.

PHALLOPHŎRUS, i. m. [Φαλλοφόρος] Phallum ferens. V. Cæl. Rhodig. Antiq. Lect. 7. 16.

PHALLOVITROBŌLUS, i. n. Poculum obscænæ figuræ, seu Priapus ex vitro. Capitol. in Pertinac. cap. 8. V. ibi Casaub. [V. paulo supra PHALLOVITROBULI.

PHALŌRA, æ. f. [Φαλώρα] Urbs Thessaliæ. Inde Phalorensis. Stephanus.

PHAMENOTH, Mensis Ægyptius, apud Romanos Julio seu Quintili respondens. V. Petav. Ration. Temp. part. 2. lib. 1. cap. 12. Male cum Aprili confert Alex. ab Alex. Gen. dier. 3. 24. Pamenothum vocans.

PHAMIZONIUM, i. n. Oppidum in Cappadocia fuit ad Irim flumen. Plin. lib. 6. cap. 3.

PHANÆUS, i. m. [Φαναῖος] Mons est in promontorio Chii, vitibus consitus: sic dictus a Phanæo rege. Auctor Servius explicans illud Virg. 2. Georg. 97.
Sunt & Amineæ vites, firmissima vina:
Tmolus & assurgit quibus, & rex ipse Phanæus.

PHANATICUS, V. Fanaticus in FANUM.

PHANES, is. m. [Φάνης] Vir fuit Halicarnassæus, qui Cambysæ Persarum regi adversus Ægyptios bellum molienti, se ducem itineris præbuit, exercitumque ejus citra periculum per Arabiam in Ægyptum duxit. Herodotus lib. 3.
Phanes etiam a Græcis dicitur Sol, ἀπὸ τοῦ φαίνειν. hoc est a lucendo.

PHANESII, vel PHANISII, orum. m. [Φανήσιοι] Populi in insulis Oceani Septentrionalibus, qui (ut Solinus ait cap. 30. extr.) habent aures adeo effusas, ut reliqua viscera contegant illis.

PHANIAS, æ. m. [Φανίας] a Græcis dicitur, Qui tenuis fortunæ quum sit, summas tamen divitias jactat & simulat: tractum a Phania quodam ejus ingenii homine. conf. PHANUS.
Fuit etiam hoc nomine Appii Pulchri libertus. Cic. 3. Fam. 1.

PHANOTEUS, [Φανοτεύς] Locus in Græcia prope Cherronesum, vicinus Lebadiæ locis. Strabo lib. 9. Hinc Phanotenses ejus loci incolæ appellantur apud eundem.

PHANTĂSIA, æ. f. [Φαντασία] imago rerum insidentium animo. Cic. 1. Acad. 39. In quo primum de sensibus ipsis quædam dixit nova, quos junctos esse censuit e quadam quasi impulsione oblata extrinsecus, quam ille phantasiam, nos visum appellemus licet.
Αἰσχρὰ φαντασία emergit. Cic. 9. Att. 4.
Excitare φαντασίαν spectris. Cic. 15. Fam. 16. Qui putant etiam διανοητικὰς φαντασίας spectris Catianis excitari.
Phantasiam vocant Rhetores Conceptus mentis, cum fingunt aliquid, quod circa rem aliquam contingere possit, quamvis minime contingat. Senec. Suasor. 2. Cestius cum descripsisset honores, quos habituri essent, si pro patria cecidissent, adjecit: Nicetas longe disertius hanc phantasiam movit.

PHANTASMA, ătis. n. [Φάντασμα] differt a Phantasia: quod Phantasma est imaginatio vel visio ejus quod non est; Phantasia autem solum ejus quod est, auctore Suida. q. V. & Laërt. 7. 50.
Phantasma, Spectrum, quod & Phasma. Plin. 7. Epist. 27. ad Suram, Igitur perquam velim scire, esse aliquid phantasmata, & habere propriam figuram, numenque aliquod putes, an inanem & variam ex metu nostro imaginem accipere. Alii Phasmata legunt.
Est etiam Imaginatio rei, sive Idea. August. de Trinit. 8. 6. Alexandriam cum eloqui volo, quam nunquam vidi, præsto est apud me phantasma ejus.

PHANTASMATĬCUS, a, um. Adj. [Φαντασματικός] Sarisb. 2. 15. Locus imaginum phantasmaticarum fecundior.

PHANUM, V. FANUM.

PHANUS, i. m. [Φανός] Usurarius quidam fuit, vel (ut alii dicunt) Cæcus, qui quum cellæ penuariæ ostium ita obstruxisset, ut citra strepitum non quiret aperiri, tamen a ministro apertum est, sublatumque penu. Alii narrant, huic Phano uxorem fuisse parum spectatæ fidei, quam, quod is haberet adulterii suspectam, atrii fores sic occlusit, ut non nisi cum stridore sonituque possent aperiri. Verum illa quum per tegulas reciperet adulterum, vicini per jocum dicebant, Phani ostium: eaque vox postea cessit in proverbium, quo non inscite utemur, ubi quis frustra servarit aliquid. Erasm. Al. Φανίου θύρα efferunt proverbium i. e. Phaniæ ostium.

PHĀON, ōnis. m. [Φάων] Juvenis mortalium omnium formosissimus, a Sappho poetria impatientissime amatus. V. Sapphûs epistolam ad Phaonem apud Ovidium, quæ est Heroid. XV.
Phaon Lesbius a Sappho dilectus, medicamento herbæ ejus, quam eryngen albam appellant, alio nomine centumcaput. Plin. lib. 22. cap. 7. & 8.

PHARA, [Φαραί pl. Steph.] Dymæo agro contermina est, a qua Pharenses; ut a Messenia Phara, Pharatæ nominabantur. Strabo lib. 8.

PHARAŌ, indecl. m. [Φαραώ] Nomen regis Ægypti, quod Hebr. vindicem significat. Sic autem appellabantur omnes Ægypti reges, quod iis cognomen fuit dignitatis, ut scribit Eusebius. Et (ut docet Josephus lib. 1. Antiquit.) secundum Ægyptios significat Regem. Et reges quum primum perveniebant ad imperium, hoc nomen accipiebant. V. Bochart. in Phaleg. 2. 26.

PHARATÆ, In PHARA.

PHARBÆTHUS, i. m. [Φάρβαιθος] Ægypti civitas, teste Steph. Unde

PHARBÆTHITES, [Φαρβαιθίτης] una ex Ægypti præfecturis, quas Nomus Ægyptii vocant. Plin. lib. 5. cap. 9.

PHARETRA, æ. f. pæn. comm. [Φαρέτρα] Instrumentum in quo sagittæ reponuntur. Virg. 1. Æn. 327.

Digitized by Google

Succinctam pharetra, & maculosæ tegmine lyncis. A Græco φέρω.
Ovid. 8. Met. 440.
Unde pedem referens pæne est oblita pharetram
Tollere.
Capax pharetra. Ovid. 9. Met. 231.
Gravida sagittis. Hor. 1. Carm. 22. 3.
Habilis ad terga. Valer. 3. Argon. 607.
Insontes. Stat. 2. Achil. 215.
Leves. Stat. 6. Theb. 938.
Picta. Ovid. 8. Met. 481.
Planæ. Ovid. 4. de Pont. 13. 35.
Sævæ. Stat. 1. Achil. 166.
Sagittiferæ. Stat. 1. Achil. 416.
Venatrices. Claud. 4. Cons. Hon. 160.
Aptare pharetras humeris. Stat. 4. Theb. 259.
Deprompsit sagittam aurata pharetra. Virg. 11. Æn. 858.
Ferre eversam. Ovid. 3. Amor. 9. 7.
Exhausta telis. Ovid. 2. Met. 443.
Exuere humero. Ovid. 2. Met. 419.
Fert humero. Virg. 1. Æn. 504.
Gestare. Virg. 1. Æn. 340.
Solvere pharetram, Aperire. Ovid 5. Met. 379.

PHARETRĀTUS, a, um. Adj. [φαρετροφόρος] Qui fert pharetram, ut ait Perottus.
Dea pharetrata, Diana. Ovid. 20. Epist. 204.
Diana pharetrata. Ovid. 3. Met. 252.
Miles. Sil. lib 7. 636.
Persis. Virg. 4. Georg. 290.
Plebs. Claud. 1. in 1. Cons. Stil. 55.
Puer pharetratus, Cupido. Ovid. 10. Met. 525.
Susa. Claud. de Bell. Gildon. 32.
Virgo. Ovid. 1. Amor. 1. 10. Intelligit Dianam.

PHARETRĬGER, ĕra, ĕrum. Idem. Sil. 14. 287.
Clade pharetrigeri subnixas regis Athenas.

PHARIA, æ. f. [Φαρία] a Ptolemæo lib. 2. cap. 17. Plinioque 3. extr. a Strabone vero Pharus, insula contra Dalmatiam & Jaderam, quæ vulgo *Lisna* Illyrico sermone dicitur.
Est & Urbs in ea, a qua Pharienses populi.
Pharia, Uvæ genus apud Pisas, Italiæ nobilem civitatem. Unde & Pharium vinum. Plin. lib. 14. cap. 4.

PHARĪAS, æ m. [Φαρίας] Serpens est, sulcum, dum serpit, cauda in terra faciens, & super eam fere ambulans. Lucan. lib 9. 724.
Et contentus iter cauda sulcare pharias. Quidam legunt Phareas.

PHARĪCUM, i. n. [Φαρικὸν] Veneni genus est, quod Athenæus Pharicon nominat. Plin. lib. 28. cap. 10. Matthiolus in Dioscor. lib. 6. cap. 19.

PHARIS, Unus ex illis fluminibus, qui Tigrim (in Armenia) influunt. Plin. lib. 6. cap. 27.

PHĂRISÆUS, i. m. [Φαρισαῖος] h. e. Separatus, ab Hebræo *pharas*, quod est dividere. Inde Pharisæorum secta dicta est apud Judæos, quod qui eam colerent, ab aliis separati essent, & secreti. Tertull. de Præscript. cap. 45. Pharisæi additamenta quædam legi adstruendo a Judæis divisi sunt. Sec. ancip. habet.

PHARISÆUS, a, um. Adj. ut, Convivia Pharisæa. Sedul. Pasch. 3. 403.

PHARISAICUS, a, um. Idem. [Φαρισαϊκὸς] Quod Pharisæo attribuitur, vel alias, a Pharisæo. Hieronymus contra Vigilantium, Quasi sepulcra Pharisaica foris dealbata.

PHARMĂCUM, i. n. Græcis φάρμακον, medium verbum, quod pro Veneno & pro Medicamento accipi potest. Cajus l. Qui venenum. D. de Verb. signific.

PHARMĂCUS, i. m. [φαρμακὸς] Veneficus, sacrilegus. Petron. cap. 107. Pharmace, responde. V. Erhard. 9. 494. sq. Burm.

PHARMACEUTĬCE, es. f. [φαρμακευτικὴ] dicitur Medicinæ pars, quæ medicamentis curat, & morbos profligat, ad differentiam Therapeutices & Chirurgices. Galen. Com. 1. in lib. 1. Hippocrat. de vict. ratione.

PHARMACEUTRIA, æ. f. [φαρμακεύτρια] dicitur, quam nos Sagam dicimus, vel veneficam. Hoc nomine Virg. Eclogam octavam inscripsit, in qua Theocriti imitatione venefica quædam inducitur, quæ magicis incantationibus animum viri, a quo spernebatur, ad sui amorem conatur revocare.

PHARMACOPŌLA, æ. m. [φαρμακοπώλης] dici potest Unguentarius, qui pharmaca, id est medicamenta vendit. Componitur ex φάρμακον, & πωλέω vendo. Hor. 1. Serm. 2. 1.
Ambubajarum collegia, pharmacopolæ. Cic. pro Cluent. 40. Tum repente Anconitanum quendam L. Clodium, pharmacopolam circumforaneum, qui casu tum Larinum venisset, aggreditur.

PHARMACOTROPHI, orum. m. [Φαρμακοτρόφοι] Populi sunt Asiæ Margianis & Susianis finitimi, qui se venenis alere consueverunt: unde & nomen illis inditum est. Plin. lib. 6. cap 16. Et Pompon. Mela lib. 1. 2.

PHARMACŪSA, æ. f. Insula juxta Cretam. Plin. lib. 4. cap. 12.

PHARMACŪSÆ, ārum. f. [Φαρμακοῦσαι] teste Strabone lib. 9. Duæ sunt insulæ exiles juxta Atticam regionem, in mari Salaminiaco, e quibus major sepulcrum Circes ostentat.

PHARNACEA, æ. f. [Φαρνακεία Steph.] Oppidum Themiscyrenæ, regionis Cappadociæ. Plinius Castellum appellat lib. 6. cap. 4.

PHARNACEON, i. n. [Φαρνάκειον] a Pharnace Asiæ rege inventore dicitur herba Panax, quarta tamen specie: ea herba & Centaurium nominatur. Plin. lib. 25. cap. 4.

PHARNĀCES, is. m. [Φαρνάκης] Mithridatis Ponti in Asia regis filius, qui quum, ut ait Florus, magis discordiæ civilis inter Pompejum & Cæsarem fiducia, quam virtutis suæ, infesto in Cappadociam agmine rueret, hunc Cæsar aggressus, uno & non toto prælio obtrivit more fulminis, quod uno eodemque momento venit, percussit, abscessit. Unde est illud Suetonii in Cæsare, cap. 37. Pontico triumpho inter pompæ fercula trium verborum prætulit titulum, Veni, Vidi, Vici: non acta belli significantem, sicut ceteri, sed celeriter confecti notam. Lucan. lib. 2. 476.
— non Pontus & impia signa,
Pharnacis, & gelido, &c. Pharnax ab aliis vocatur, ut Steph. in Φαρνακία. Meminit hujus Cic 15 Fam. 15.

PHARNACES, um Gens quædam in Ægypto, quæ præterquam quod geminas pupillas habet, aspectu etiam necet. Plin. lib. 7. cap. 2. Haud dissimile iis genus Pharnacum in Æthiopia prodit Damon, quorum sudor tabem contactis corporibus afferat.

PHARNACIA, V. PHARNACEA.

PHĀROS, i. f. [Φάρος] olim parva Ægypti insula, Plin. lib. 4. cap. 11. quondam diei navigatione distans ab Ægypto, nunc Alexandriæ (quæ illi opposita jacet) ponte juncta, Nili recessu sive exundatione, ut Mela lib. 2. 7. & Plinius eodem libro cap 85. testantur. Lucanus lib. 10. 509.
Tunc claustrum pelagi cepit Pharon: insula quondam, &c. Nunc vulgo *Phara* vocatur, teste Olivario in Melam. In eadem insula, Plin. lib. 36. cap. 12. & Strabone lib. 17. testibus, inter orbis miracula magnificatur turris, multis tabulatis excelsa, & albo lapide mirifice structa, eodem nomine quo insula appellata. Eam Sostratus Gnidius Architectus Ptolemæi regis impensis, ad navigantium salutem struxit, nomenque suum in ea inscripsit. Eadem insula palma abundat, teste Ovidio lib. 2. Amor. 13. 8.
Quæ colis & Memphim, palmiferamque Pharon.
Ponitur pro Regno Ægyptio. Stat. 3. Silv. 2. 102. Regina Phari. Et Lucan. 8. 443.
— petimus Pharon arvaque Lagi.
Pharus item, [Φάρος] turris, ex qua navigantibus ignes collucebant nocte. Unde Sabaudi, *tout en phara*, pro *tout embrasé*. H. St. Metaph. Tertull. Pœnitentiam & Exomologesin, dum humanæ lucis Pharos appellavit lib. satr. de Pœnitentia. V. ibi Rigaltium.

PHARIUS, a, um. Adj. [Φάριος] & PHARIĂCUS, a, um. ut, Castra Phariaca.
Acetum Pharium. V. ACETUM.
Æquor Pharium. Lucan. lib. 4. 257.
Juvenca Pharia, Isis. Ovid. 3. de Arte Am. 635.
Turba Pharia. Tibull. lib 1. 3. 32.

PHAROS, [Φᾶρος] Vestimentum commune viris & mulieribus, Plin. lib. 7. cap. 14. Gualtherus vertit Pallium, de quo supra.

PHARPHARIADES, seu, ut quidam in Plinio legunt, PARISIS, lu est montis Tauri in Lycia, ad mare Pamphylium. Plin. lib. 5. cap. 27.

PHARSĀLUS, i. m [Φάρσαλος] Oppidum Thessaliæ. Catull. 64. 37.
Pharsalum coeunt, Pharsalia tecta frequentant. Situm dicunt prope fluminis OEnipei, a quo Pharsalii dicti.

PHARSĀLIA, æ. f. [Φαρσαλία] a Pharsalo oppido dicitur tota Thessalia. Lucan. lib. 1. 38.
— diros Pharsalia campos
Implcat. Sunt qui Pharsaliam provinciam dicunt a Pharsalo, ce, quæ primo Æmathia, ab Æmathio: postea Thessalia, a Thessalo deinde a Macedone, Macedonia: postremo a Philippo rege, Campi Philippici.

PHARSALIUS, a, um. Adj. [Φαρσάλιος] Catul. Argon. 64. 37.
Pharsalum coeunt, Pharsalia tecta frequentant.
Rura Pharsalia. Claud. de Nupt. Honor. 291.

PHARSALĬCUS, a, um. aliud Adj. [Φαρσαλικὸς] ut, Pharsalici campi Thessaliæ, in quibus civilium bellorum detonuerunt prœlia, a Pharsalo dicti oppido.
Castra Pharsalica. Lucan. lib. 8. 14.
Prælium Pharsalicum. Cic. pro Dejot. 29.

PHARUSII, vel PHAURUSI, ōrum. m. [Φαρούσιοι] Plin. lib. 5. cap. 8. & Pomponio lib. 1. 4. Populi sunt Africæ ultra Mauritaniam, quondam Persæ; comites fuisse dicuntur Herculis ad Hesperidas tendentis. Populi nunc dicuntur *Asenagi*, teste Olivario in Melam.

PHARYCADON, i. n. Urbs in Istæorum plaga, quam alluit Peneus fluvius. Strabo lib 9.

PHARYGÆ, [Φαρύγαι] olim Scarphe, ager in Argiva terra: ... votum colonia dicitur. Hinc Juno Pharygæa dicta est. Auctor Strabo lib. 9. Tarphe pro Scarphe legit Stephanus, atque ita apud Strabonem Casaubonus restituit. q. V.

PHASANIA, æ. f. unde & Phasanii populi, Oppidum est Africæ juxta minorem Syrtim. Plin. lib. 5. cap. 5.

PHASE, V. PASCHA.

PHASĒLIS, is. f. [Φάσηλις] Pamphyliæ urbs, in monte sita, piratarum olim perfugium. Proinde Cic. 6. Verr. 82. Mamertinum Siciliæ oppidum Verri Prætori, prædoni & piratæ Siciliensi, Phaselim quandam fuisse, quod omnem furtorum acervos illuc deportasset.
Suidas Insulam quandam ejusdem nominis refert.

PHASELITÆ, orum. [Φασηλῖται] Urbis ejusdem incolæ. Teste Strab. & Suid. Phaselitæ Cabrum deum coluerunt, eique pisciculos sale conditos offerebant. Zenobius. Unde Adag.
Phaselitarum sacrificium, quo Sordidum ac tenuem sumptum significabant. V. & Suid.

PHASELLUS, sive PHASĒLUS, i. m. [πλοῖον] Nonius ... scribit, & Navigium Campanum vocat. 13. 7. q. V. Virg. 4. Georg. 289.
Et circum pictis vehitur sua rura phaselis. Ubi Servius, Phaselis, Brevibus naviculis, quibus utuntur quum stagnaverit Nilus. Cic. Att. 10. Tertiam quam (ut scribis) ancora soluta de phaselo dedisti. Episcopus vel Epicopus phaselus. Cic 14. Att. 16. pr. Quinto Non. conscendens ab hortis Cluvianis in phaselum episcopum, has dedi literas. Al. Epicopon. V. S. l.
Fictiles phaseli. Juven. 15. Sat. 127.
Fragilis phaselus. Hor. 3. Carm. 2. 29. Ovid. 1. de Pont. 10. 39.
Acta ventis Phaselus. Ovid 2. Amor. 10. 9.

PHASĒLUS, i. m. [Φασηλὸς] qui & PHASELUS, & frequentius PHASEŎLUS, sive PASEOLUS vel PASILUS dicitur. Tametsi sunt qui hæc differre inter se putant V. Dodon. Pempt. 4. 2. 1. Genus est leguminis, de quo Columel. lib. 2. cap. 10. Ab hoc recte phaselus terræ mandabitur, vel in vervacto, vel melius pingui & restibili agro. Idem 11. 2. Milium & panicum hoc tempore demetitur, quo phaselus ad escam seritur. Phaseolis vulgus antiquorum victitabat, quemadmodum Gallicum vulgus fabis & pisis: unde Viles phaselos vocat Virg. 1 Georg. 227. ubi Taubm. V. Plin. lib 18. cap. 7. Semine a Juniperis diversum parvulis siliquis, quales in phaseolis videmus. Vulgus Italorum antiquum nomen retinet.

PHASELĪNUS, a, um. Adj. [φασήλινος] Quod ex phaselo factum est. ut, Phaselinum oleum. Plin lib 23. cap. 4.

PHASGANION, i. n. [Φασγάνιον] Herba est, quæ aliis nomine xiphion appellatur, hoc est Gladiolus, nascens in locis humidis, quam primo est

Digitized by Google

exit gladii speciem præbens, radicem habens duorum cubitorum, nucis avellanæ modo fimbriatam. Reliquam descriptionem vide apud Plin. lib. 25. cap. 11.

PHASIANE, es. f. [Φασιανὴ θεὰ] Arrianus in Periplo Ponti Euxini, Ingredientibus, inquit, Phasin fluvium, in dextra est erecta dea Phasiane, quam ille sobveretur ex ejus figura, an dea Rhea sit. Nam in manu (inquit) cymbalum tenet, & leones sunt sub ejus throno; & ita sedet ut in μητρώω templo Matris deûm Athenis, quæ a Phidia fabrefacta fuit. Lilius Syntag 4.

PHASIĀNUS, i. m. [Φασιανός] Avis nota, a Phasi fluvio ad nos traducta ab Argonautis; namque ex ea regione in Græciam transportatæ sunt. V. Martial. lib. 13. 72. Lamprid. Alex. cap. 41.

PHASIĀNA, æ. f. [Φασιανὴ] Idem Plin. lib. 10. cap. 48. Rursus phasianæ in Colchis geminas ex pluma aures submittunt, subriguntque. Nonnulli etiam phasianas gallinas vocant. V Suet. Calig. cap. 22.

PHASIANĀRIUS, i. m. [Φασιανοτρόφος] Qui phasianos pascit. Paulus in l. Avibus legatis. D. de legat. tertio. Phasianarii & pastores anserum non continentur.

PHASIANĪNUS, a, um. Adj. ut, Ova phasianina. Pallad. 1. tit. 29.

PHASIOLUS, in PHASEOLUS.

PHĀSIS, is, vel idis. m. & f. [Φᾶσις] Colchorum prægrandis fluvius, de quo Lucan. lib. 3. 271.

Colchorum qua rura secat ditissima Phasis. Plin. lib. 6. cap. 4. Navigatur Phasis quamlibet magnis navigiis XXXVIII. M. P. Inde minoribus longo spatio pontibus centum viginti pervius. Multa in universum Strabo lib. 11. Nunc dicitur *La riviere du Fase.*

Est & Oppidum, auctore Plinio lib. 6. cap. 4.

Asper. Claud. 2. in Ruffin. 376.

Barbarus. Valer. 1. Argon. 517.

Colchus. Senec. Hippol. 8.

Gelidus. Claud. 2. in Eutrop. 575.

Horridus. Stat. 1. Silv. 6. 77.

Limosi Phasidos tepidæ undæ. Ovid. 7. Met. 6.

Nivosus. Stat. 12. Theb. 182.

Rapidi Phasidis amnis. Valer. 4. Argon. 616.

Scythicus. Valer. 2. Argon. 8.

PHASIAS, idis. f. gentile, i. e. Medea. Ovid. 2. de Arte Am. 382.

Barbara per natos Phasias ulta suos.

PHASIĂCUS, a, um. Adj. [Φασιακός] ut, Terra Phasiaca. Ovid. Rem. Amor. 261.

Aqua Phasiaca. Ovid. 12. Epist. 10.

Conjux Phasiaca, i. e. Medea. Senec. Herc. OEth. v. 948.

PHASMA, ătis. n. [Φάσμα] Latine Apparitio dicitur, monstrum, visum. V. Plin. 7. Epist. 27. & supra in PHANTASMA. Fuit autem Nomen fabulæ apud Menandrum Græcum Comicum V. Ter Eun. Prol. 9. Phasma, etiam Fabula fuit cujusdam Catulli. Juven. 8. Sat. 186.

— clamosum ageres ut Phasma Catulli.

PHASSACHATES, æ. m. Achates gemma: sed ex qualitate quadam nomen id peculiare fortitus. Plin. lib. 37. cap. 10.

PHATNÆ, arum. f. [Φάτναι] Stellæ in Cancri signo, quæ Præsepe a Latinis dicuntur. In Prognosticis, teste Prisciano,

Astantem tenui quæ candent lumine Phatnæ. Hinc Diminutivum

PHATNIA. [Φάτνια] Ossa sunt, quibus veluti cellulis dentes continentur, quæ subeunt foramina, quæ Bothria appellant. Galen. in libello de ossibus, cap. 4. ad fin.

PHATNĪTES, Ægypti præfectura, quam illi Nomon vocant. Plin. lib. 5. cap. 9. Hinc opinor,

PHATNĪTĬCUS, a, um. Adj. ut, Phatniticum Nili ostium, eodem Plin. auctore lib. 5. cap. 10.

PHAUDA, æ. f. in Sidena planitie urbs est, post Themiscyram juxta Pontum, Strabo lib. 12.

PHAULIÆ, arum. f. [Φαυλίαι] Polloci sunt Olivæ, quæ minimo succo, corpore grandissimo, pusilloque sunt nucleo. V. Plin. 17. 20.

PHAZEMON, Vicus, a quo Phazemonetica regio, & Phazemonenses populi, apud quos Neapolim Pompejus ædificasse creditur. Strab. lib. 12.

P H E

PHECASIANUS, PHECASIATUS, PHECASIUM, PHECASIUS. V. PHÆCASIUS.

PHEDIUS, i. m. Delphico oraculo sapientissimus judicatus, atque felicissimus, ut qui pro patria proxime occubuisset. Plin. lib. 7. cap. 46.

PHĒGĒA, æ. f. [Φηγεία] Civitas Arcadiæ a Phegeo rege, Phoronei fratre condita, prius Erymanthus, postea & Psephis appellata. Stephan.

PHĒGEUS, ei. m. dissyll. [Φηγεύς] Pater fuit Alphesibœæ, Themonis & Axionis: ad hunc confugit Alcmæon Amphiarei filius, posteaquam matrem Eriphylen patris jussu necavisset, & ob id facinus ad insaniam adactus esset, furiisque exagitatus, petens a Phegeo purgari; quod quum impetrasset, Alphesibœæ filiæ Phegei monile dono dedit, quod occisæ matri abstulerat, ipsamque Alphesibœam uxorem duxit. Hanc fabulam ut breviter, ita perobscure refert Ovid. 9. Met. 412. Et, ut ego quidem conjicio, sic voluit Ovid. Alphesibœam monile ab Alcmæone petisse, & quum fratres Alphesibœæ intellexissent monile habere Alcmæonem tam pretiosum, insidiis eum peremisse. Quoque hoc sit verisimilius, constat Themonem & Axionem a sorore ipsa interfectos esse, dicente Propertio lib. 1. 15. 15.

Alphesibœa suos ulta est pro conjuge fratres;

Sanguinis & cari vincula rupit amor.

Phegeus, proprium Servi, apud Virgil. 5. Æn. 263.

Via illum famuli Phegeus, Sagarisque ferebant.

PHĒGĒIUS, a, um. Adj. [Φηγεῖος] ut, Ensis Phegeius. Ovid. 9. Met. 412.

PHEGIS, idis. f [Φηγίς] patronym. Phegei filia, Alphesibœa. Ovid. Rem. Amor. v. 455.

Amphilochi fratres, ne Phegida semper amaret.

PHĔGŌR, [Φεγώρ] lingua Hebræa Priapus appellatus. Unde Beelphegor, dictio composita; h. e. Priapi simulacrum. Hieronymus contra Jovinianum. Suid. Βεὼρ, ὁ Κρόνος. Φεγὼρ δὲ ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἐτιμᾶτο. ἐξ οὗ Βεελφεγώρ. V. Selden. de Diis Syris Synt. 1. cap. 5.

PHELLANDRIUM, i. n. [Φελλάνδριον] Herba, quæ in palustribus nascitur, folio apii, cujus semen propter calculos & vesicæ incommoda bibitur. Quidam existimant eam esse, quam officinæ *Philipendulam* vocant. Alii eandem faciunt cum apio palustri, quod a Dioscoride ἐλεοσέλινον vocatur.

PHELLODRYS, ŷos. f. [Φελλόδρυς] Arbor est, quam alio nomine Cerrisuberem dicunt, est glandifera: folia simillima foliis suberis fert: corticem vero, & ligni materiem cerro non absimilem. Matthiolus in cap. 121. lib. 1. Dioscoridis.

PHELLUS, i. m. [Φελλός] Id videtur esse Græcis, quod Suber Latinis. Scribit Plutarchus in libro de Romanorum fortuna (p. 324. Franc.) Cajum Pontium a Camillo transiturum in Capitolium quod a Gallis obsidebatur, dum Tiberim transmitteret, φελλοὺς πλατεῖς ὑποστερνισάμενον, hoc est phellos latos pectori subjecisse. Suberis natura est, ut mergi nequeat, propterea Græci ἀβάπτιστον φελλὸν vocant, quasi dicas immersabilem phellum. Hinc Phellopodes quosdam fingit Lucianus, qui per mare currentes non mergerentur, quoniam inquit phellinos haberent pedes. Ex phelli, id est suberis similitudine est apud Vitruvium lib 9 cap 9 in horologii aqualis ratione, phellos, sive tympanum, aut scaphum, quod ab aqua sublevatur. Phellum scribunt aliqui esse in Italia montem, in quo piceæ proceritates gignantur, ex quibus phellos sive suber conficiatur. Ex Cæl. lib. 7. cap. 17.

PHĒMIUS, i. m. [Φήμιος] Citharœdus, Homeri præceptor, quem ipse induxit cantantem Odyss. ψ. 263. Et Ovid. 3. Amor. 4. 17.

Quid juvat, ad surdas si cantet Phemius aures.

PHĒMŎNŎĒ, es. f. [Φημονόη] Sibyllæ nomen, quæ prima Apollinis Delphici vates dicitur fuisse, & carmen Heroicum invenisse, ut ait Pausanias in Phoc. p. 809. Stat. 2. Silv. 2. 38. — referetque arcana pudicos

Phemonoe fontes.

Est & Phœbados cujusdem nomen apud Lucan. lib. 5. 126.

Phemonoen errare vagam curisque vacantem.

Sunt qui Phœbi filiam dicant fuisse. V. Serv. ad 3. Æn. 445. Fabric. Bibl. Gr. vol. 1. p. 153.

PHĔNEUM, i. n. vel PHENEUS, i. m. [Φενεός] Plin. lib. 4. cap. 6. Oppidum Arcadiæ, juxta quod est lacus ejusdem nominis. In oppido, ut idem testatur lib. 25. cap. 4. nascitur illa herba contra omnia veneficia præsens remedium, quam Homerus a diis moly vocari putat.

Pheneum lacum Arcadiæ describit Ovid. 15. Met. 332. V PHŒNON.

PHENEATÆ, arum. m. [Φενεᾶται] Populi, qui incolunt Pheneum oppidum. Cic. 3. de Nat. Deor 56 de Mercuriis agens, Quintus, quem colunt Pheneatæ, qui & Argum dicitur interemisse, &c.

PHENGITES, æ. m. [Φεγγίτης] Lapis de quo sic Plin. lib 36. cap. 22. Nerone principe in Cappadocia repertus est lapis duritia marmoris, candidus atque translucens, etiam qua parte fulvæ inciderant venæ, ex argumento phengites appelatus. Sane Φέγγος dicitur Latine Splendor. V. Sueton. in Domit. cap. 14.

PHENIUM, i. n. Herba, quæ & Anemone dicitur, quasi herba venti: sic enim vulgus appellat, quod ejus flos non nisi vento spirante aperiatur. Plin. lib. 21. cap. 23. Hard. Phrenion. q. V.

PHERÆ, arum. f. [Φεραί] Plin. lib. 4. cap. 8. & Cic. 1. de Divin. 53. testibus, Oppidum est Thessaliæ, quod crudeli dominatu tenuit Alexander quidam tyrannus, a quo & Pheræus vocitatus est.

Pheræ, ait Strab. lib. 9 Pelasgicorum camporum terminus ad Magnesiam, qui usque ad Pelium montem porriguntur. Emporium Pheræ habent Pagasas, quo ex loco Pelias Iasonem ac navem Argo emisit. Unde Pagasæus, & Pheræus appellatus. Fuit tamen alius Iason Pheræus tyrannus. Sed de Thessalo Iasone Cic. lib. 1. Off. 108. quum dixit, Pheræum Iasonem ceteris anteponunt.

Appellatur & Plin. lib. 4. cap. 5. Locus Pheræ in Achaia; i. e. Rudera & vestigia. Eodem etiam lib. cap. 7. Oppidum Atticæ inter Megaram & Thebas.

PHERÆUS, a, um. [Φεραῖος] Adj. ut, Alexander Pheræus. de quo V. Cic. 2. de Invent. 144. & 2. Off. 25. Ovid. in Ibin, 321.

Inque tuo thalamo jugularis more Pheræi,

Qui datus est leto conjugis ense suæ. Quod carmen intelligit Egnatius de Iasone illo, qui a Pheris Thessalicis, quas tyrannide oppresserat, dictus est Pheræus. Hunc Thebe uxor adjuvantibus consciis tandem interemit.

Campi Pheræi. Valer. 1. Argon. 444.

Duces Pheræi. Stat. 2. Theb. 163.

PHERÆTIĂDES, is. m. [Φερητιάδης] patronymicon pro gentili apud Ovid. 8. Met. 310.

Cumque Pheretiade, & Hyantæo Iolao. Admetum intelligit Pheretis filium.

PHERAULAS, æ. m. [Φεραύλας] Vir quidam fuit, qui ex paupere dives a Cyro factus, desiderio tandem pristinæ tranquillitatis, & quietis affectus, ac molestiarum, quas sibi divitias importasse querebatur, multitudine offensus, omnium bonorum suorum possessionem in Sacam transtulit, hoc sibi tantum excipiens, ut ab eo, tanquam hospes, atque etiam parcius, minusque eleganter, ac sumptuose, quam hospes alatur. V. Xenoph. lib. de Cyri pædia, 8. Non dissimile quiddam de Vulteja Mena narrat Hor. 1. Epist. 7. ad Mæcenatem.

PHEREA, n. pl. [Φερεά ἢ Φέρεα] quod Phereorum similitudinem habeant dicuntur, est vero tumor, sive tensio oblonga in nervosis membris. Explicat Galen. Com. 3. in lib 6. Hippocrat. de morb. vulgar. num. 14. Hippocrat. Frigidum valde venas frangit, & tussim citat, ut nix, glacies, & contorquet, ut Pherea, & Gongronæ: simul causa duritiæ. Parum constat de hujus vocis significatione. V. Fœsii Oecon Hippoc.

PHĔRĔCLUS, i. m. [Φέρεκλος] Filius fuit Harmonidis, qui (ut Homerus ait Iliad. 5. 59.) Paridi naves fabricavit, quibus ad rapiendam Helenam in Spartam navigavit. Ausonius.

Meriones Phereclum vibrata percutit hasta.

PHERECLĒUS, a, um. Adj. [Φερέκλειος] Ovid. 16. Epist. 22.

Hac duce Sigæo dubias a litore feci

Longa Phereclea per freta puppe vias.

PHERECRĂTES, is m. [Φερεκράτης] Atheniensis poeta comicus, militavit sub Alexandro Magno, docuitque fabulas XVII. Auctor Suidas. V. Meurs. Biblioth. Att. lib. 5.

Pherecrates quidam Phthiota a Deucalione ortus, inducitur differens a Dicæarcho in eo sermone, quem Corinthi habitum libris tribus exponit, ut ait Cic 1. Tusc. 21.

PHERECȲDES, is. m. [Φερεκύδης] Syrius, præceptor fuit Pythagoræ. Ipse autem magistrum nullum habuit, sed per se plurimum doctrinæ est adse-

Digitized by Google

adfecutus, ut fcribit Suidas. Diogenes autem Laertius Pittaci auditorem dicit fuiffe, & pediculari morbo interiiffe. Floruit regnante Servio Tullio apud Romanos. V. Cic. 1. Tufc. 38.

Magifter Pythagoræ Pherecydes potius divinus habebitur, quam phyficus. Cic. 1. de Divin. 112.

Pherecydes alter Diogeni, antiquior etiam fuperiore, Athenienfis & philofophus, qui ab Orpheo multa didicit, fcripfitque Theogoniam libris decem: item libellum De rerum principio.

Pherecydem alium Lerium genere, hiftoricum fcripfit Suidas.

PHERECYDĒUS, a, um. Adj. [Φερεκύδειος] Cic. 2. de Divin. 31. An hoc ejufdem modi eft, quale Pherecydeum illud, quod eft a te dictum?

PHERENICA, V. BERENICE.

PHERETRUM, V. Feretrum in suo, fert.

Pheretrum [Φέρετρον] Ex Φέρτρον, ut legit Servius, fecerunt Φέρετρον. H.St. V. Serv. ad 6. Æn. 222. & noftri Thefaurum Græcum.

PHEROMAROS, i. m [Φερόμαρος]Cucumis filvaticus Apul.deHerb.cap.113.

PHERON, [Φέρων] Filius fuit Sefoftris, rex Ægyptiorum, qui oculis captus, quum ad deorum auxilium confugiffet, peractis multis variifque facris, ei tandem refponfum fuit, ut placato deo, qui in Heliopoli coleretur, faciem mulieris infpiceret, quæ nullum, nifi proprium virum, noviffet. Is itaque ab uxore incipiens, multas expertus eft, nullam tamen reperit incorruptam, præter hortulani cujufdam, quam reftituto vifu uxorem cepit: reliquas omnes vivas combuffit. Refert. Diodor. lib. 1. & ante illum Herodot. lib item 2.

PHEUXAEVIDION, i. n. [Φευξαειδιον] Herba, alias Polium. Apul. de Herb. cap. 57.

P H I

PHIĂLA, æ. f. [Φιάλη] Vas potorium, plerumque ex auro, vel argento, conflatum apud antiquos. Græci ἀπὸ τοῦ πίνειν, π in φ, id eft a bibendo, φιάλην vocarunt. Martial. lib. 8. 45.

Quis labor in phiala? &c. De phiala autem eft epigramma apud eundem, lib. 14. 100 Juven. 5. Sat. 39.

Virro tenet phialas, tibi non committitur aurum.
Vel, fi quando datur, cuftos affixus ibidem,
Qui numeret Gemmas, unguefque obfervet acutos.

Phiala, non folum Vas fignificat, fed & Locum in Ægypto inter Nili infulas, quem incolæ a figura Phialam vocant. Plin. lib. 8. cap. 46.

PHIĂLE, es f. Una ex comitibus Dianæ. Ovid 3. Met. 172.

PHIDIAS, æ. m. [Φειδίας] primum pictor, deinde ftatuarius. Cujus artis Juppiter Olympius teftimonium exhibet, & Romæ in porticibus Octaviæ Venus. Auctor Plin. lib. 35. cap. 8. A Plinio dictus eft artifex nunquam fatis laudatus. De quo Quintil. lib. 12. cap. 10. p. 1087. Borm. Phidias diis, quam hominibus, efficiendis melior artifex traditur. [An Ethngendis? De Phidia V. Suid.

Phidias fpeciem fui fimilem inclufit in clypeo Minervæ. Cic. 1. Tofc. 34.

Minervæ fignum ex ebore pulcherrimum Phidiæ. Cic. de Clar. Orat.257.

Signum Phidiæ. proverb. de re elaboratiffima & fummæ perfectionis. Cic. de Clar. Orat. 228. Q. Hortenfii admodum adolefcentis ingenium, ut Phidiæ fignum, fimul afpectum & probatum eft.

Phidiæ fimulacris nihil in illo genere perfectius videmus. Cic. in Orat. 8.

PHIDIĂCUS, a, um. Adj. [Φειδιακός] Propert. lib. 3. 9. 15.

Phidiacus figno fe Juppiter ornat eburno.

Ebor Phidiacum vivebat. Juven. 8. Sat. 103. i. e. Statuæ eburneæ a Phidia fculptæ tanto fucceffu, ut vivere viderentur.

Manus Phidiaca. Ovid. 4. de Pont. 2. 32.

PHĪDIPPUS, i. m. [Φείδιππος] Herculis nepos ex Theffalo filio, qui una cum fratre Antipho, contractis ex mutis Carpathii infulis, triginta navibus, Græcis fuppetias tulit adverfus Trojanos. Homer. Il. β. in Catalog. navium. v. 678.

Eft item Phidippus, fenis Comici nomen apud Ter. in Hec.

PHĪDITIA, orum. n. [Φειδίτια] Cœnationes Lacedæmonii feu convivia nominabant. Sive quod φιλίας, id eft amicitiæ, caufa inftitum fint, five potius a parcimonia; φείδομαι enim fignificat parco & abftineo; φειδὼ parcitas & parcimonia; φειδωλὸς parcus. Unde, Phiditia, Convivia parca & frugi. Cic. 5. Tufc 98. Quid? victum Lacedæmoniorum in phiditiis nonne videmus? Conveniebant enim ad Phiditia conferentes finguli farinæ modium, vini choros octo, cafei quinque minas, ficuum quinque femis minas, tefte Athenæo lib. 3. ubi & φειδίτιον, Nomin. fing. occurrit.

Tanquam in Phiditiis. Ubi quid parcius, nimiumque frugaliter actum fignificabimus, hoc adagio utemur. Lacedæmonii enim publica loca habebant in quibus cibum caperent: & in his excipiebant hofpites, & legatos fuos, fed apparatu perparco. V. paulo ante.

PHILA, æ. f [Φίλα] Stephano urbs Macedoniæ, juxta Peneum fluvium, a Demetrio Gonata Antigoni filio condita: & a nomine matris ejus ita appellata.

Eft item Phila Gallici maris infula a regione Antipolis. Plin. lib. 3. cap. 5. [Confudiffe Stephanus Philam & Philas videtur in Φίλα.

PHILACTUS, Magiftratus apud Cumæos, qui quum patres in Senatu confederent, manu apprehenfos, quorum de caufa agebatur, in Senatum producebant, ibique retinebant donec de illorum præmio, aut pœna patrum decreto ftatueretur. Alexander ab Alex. lib. 3. cap. 5.

PHILĂDELPHĪA, æ. f. [Φιλαδέλφεια] Nomen civitatis in Myfia regione Afiæ, terræ motibus concuffa, cujus incolæ in agris magna ex parte degebant. In hac fuit una ex feptem ecclefiis. Supra Philadelphiam Orientem verfus exufta regio patet, ftadiis longa quingentis, quadringentis lata, ubi nullæ arbores præter vitem inveniuntur, quæ exuftum vinum fert, ita elegans ut nulli cedat. Summa camporum facies cinerulenta eft, montana, petrofa & nigra.

Eft & Lydiæ alia ab Attalo Philadelpho condita, tefte Steph. qui & plures memorat. Hinc

PHILADELPHĒNI, orum. m. [Φιλαδελφηνοί] Populi in Lydia contermini Macedonibus. Plin. lib. 5. cap. 29.

PHILADELPHUS, i. m. [Φιλάδελφος] Ptolemæus, rex Ægypti, bibliothecam fecit Alexandriæ, fere quinquaginta millia librorum continentem. Idem libros Moyfis curavit per LXX interpretes ex Hebræo in Græcum fermonem verti.

Item Ptolemæus, ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, apud Appian. 40. Parif. Dixerat, ante Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον, poftea Πτολεμαῖος ὁ τοῦ Φιλαδέλφου. H. St. Fuit & Attali cognomen. V. Steph. in Φιλαδέλφεια.

PHILÆ, arum. f. [Φιλαί] Infula afpera, & undique prærupta, adjacens Ægypto, duobus in unum coituris amnibus cingitur, qui Nilo nati ... & ejus nomen ferunt. Philæ autem Straboni lib. 17 infra ... funt, ad quas ipfe Strabo fe ex Syene plauftro per plana aliquando vectum fcribit. Meminit Plin. 5. 9. Lucan. lib. 10. 313.

Regni clauftra Philæ.

Philæ una Sporadum, alio nomine Amorgos, Thera, Callifte. Plin. lib. 4. cap. 12.

PHILÆNI, V. PHILENI.

PHILAGRIUS, i. m. [Φιλάγριος] Medicus fuit infignis, Galeni contemporaneus, natione Epirota, Naumachii difcipulus, cujus fcripta recenfet Suidas.

PHILAGRUS, i. m. [Φίλαγρος] Sophifta Cilix, auditor Lolliani, fupra modum iracundus: nam & dormitanti quandoque auditori, ... malam fertur impegiffe, & infregiffe colaphum. Huic Metellus ... fepulcrum exftruens lapideum appofuit corvum. Id quum Cicero ... intuitus, in ejus levitatem jocatus: Hoc (inquit) fapientius ... ctum: nam te volare magis docuit, quam dicere. Cœl. Rhod. lib. ... cap. 7. & lib. 17. cap. 20. Ex Plut in Cic p. 874. Franc.

PHĬLAMMON, ŏnis. m. [Φιλάμμων] Filius fuit Apollinis ex Chione Nympha: clariffimus carmine & cithara. Ovid. 11. Met. 317.

Nafcitur e Phœbo (namque eft enixa gemellos)
Carmine vocali clarus citharaque Philammon.

Fuit item Philammon Athenienfis pugil fortiffimus, qui omnes fui ... pugiles fuperavit. Suidas.

PHILANTHROPIA, PHILANTHROPIUM, V. PHILANTHRO...

PHĬLANTHRŌPŎS, i. m. [Φιλάνθρωπος] Latine Humanus, fic ... hominum.

Philanthropos, Lappæ genus, quod veftibus hominum adhærens, ... amare videatur. Plin. lib. 24. cap 19. Philanthropon herbam ... appellant hirfutam, quoniam veftibus adhærefcat. Dicitur hæc Diofcoridi Aparine, officinis Rubeola, cujus foliis paftores noftri pilos ... lac exciderunt, vice coli extrahunt.

PHILANTHRŌPIA, æ. f. [Φιλανθρωπία] Humanitas, id eft amor erga homines. Hanc fic definit Speufippus, Philanthropia eft hominum ... affectio amicitiæ, hominum conciliatrix, habitus hominibus ... gratiarum redditio, gratitudo benefica. Huic opponitur Mifanthropia conf. dict. feq.

PHILANTHRŌPIUM, i. n. [Φιλανθρώπιον] Liberalitas quam ... gratia largimur. Ulpian. in l. 2. de Proxenetis, in P. Idem ... quid philanthropii nomine acceperit. Al. Philanthropiæ.

PHILARCHI, orum. m. [Φύλαρχοι] Populi funt in Arabia ... Mefopotamiæ contermini, ad Euphratem defcendentes. Strab. lib. ...

PHĬLAUTĬA, æ. f. [Φιλαυτία] Amor fui ipfius. Cic. 13 Att. 13. Libri quidem ita exierunt (nifi forte me communis φιλαυτία decipit) ... tali genere, ne apud Græcos quidem fimile quicquam. De libris fuis Academicis.

PHĬLELPHUS, i. m. nomine Francifcus, omnium fuæ ætatis ... excellentiffimus: Romam accitus, artis oratoriæ præcepta, ... nia imitationem, quofdam ingenuos adolefcentes docuit, ... Alexandrinos Alexander fe plurimum profeciffe aperte ... xander lib. 2. cap. 23.

PHĬLĒMA, ătis. n. [Φίλημα] proprie Ofculum, feu Bafium Græcis dicitur. Sed receptum fuiffe inter blandimenta amatoria tefte ... Lucr. lib. 4. 1162.

Simula Silena ac Satyra eft, labiofa Philema. Hinc diminut.

PHILEMATIUM, i. n. [Φιλημάτιον] Nomen meretricis apud Plaut. ... conf Sidon. 5. Epift. 17. & ibi Sirmond.

PHILĒMON, ŏnis. m. [Φιλήμων] Poeta Comicus, quamvis (inquit Quintil. lib. 10. cap. 1.) pravis fui temporis judiciis, Menandro fæpe prælatus eft: confenfu tamen omnium meruit credi fecundus.

Philemon rufticus, una cum uxore Baucide in arbores converfus, ... domus ejus in templum. V. Ovid. 8. Met. 710 feqq.

Alius Philemon, ad quem D. Paulus Onefimi fervi caufa epiftolam fcrifit.

PHILENA, V. in dictione PUBERNUNTIA.

PHĬLĒNI, vel PHILÆNI, orum. m. [Φιλαινοί, ἢ Φίλαινοι] duo fratres Carthaginienfes, qui pro ampliatione patriæ fuæ fe vivos fepeliri ... nuerunt. Nam quum Carthaginienfes & Cyrenenfes diu contendiffent ... fe de finibus, tandem fponfionem fecerunt, ut certo tempore ... viri ex utraque civitate exirent, & ubicunque illi fibi fierent obvii, ... utriufque civitatis fines effent. Igitur Carthagine miffi Phileni, ... proceflerunt in fines Cyrenenfium, ante quam illi venirent. Quum ... Cyrenenfes afe effe præventos vidiffent, criminari Carthaginienfes, ... ante tempus domo egreffi effent, eo tandem altercando ... rem, ut pofita conditione, quo loco fines alterutri populo ... fens, vivi illic infoderentur, quam quum Phileni non refpuerent, ... dem vivi obruti funt: Carthaginienfefque illic iis aras fecerunt. ... Philenôn hodie funt Porto de Saba. Olivarius in Melam. Sil. lib. 15. 74

At Canthus Lybicæ late poffeffor arenæ,
Qua celebre invicti nomen pofuere Phileni. V. Sall. Jug. ...

PHILESIUS, i. m. Cognomen Apollinis. Græci φιλήσιος, amabilem dicunt. Quod cognomen idcirco Apollini tribuitur, quia lumen ejus ... tiens, amabili veneratione oculorum confalutamus. Bocat. lib. 5.

PHLIASIUS, a, um. Adj. ut, Regna Phliafia. Ovid. in Ibin, ... Phliafia.

PHILETÆRIA, æ. f. [Φιλεταίρειος Diofcoridi] herba eft, tefte Plin. lib. 25. cap. 6. quam nonnulli Polemoniam appellant. Alii Chiliodynamam, radice craffa, exilibus ramis, quibus in fummis corymbi dependent nigro femine, cetero rutæ fimilis.

PHĬLĒTAS, æ. m. [Φιλήτας] Cous, temporibus Philippi & Alexandri Macedonum grammaticus, criticus & poeta, præceptor Ptolemæi Philadelphi, fcripfit elegias, epigrammata, & alia. Auctor Suidas. V. Quintil. lib. 10. cap. 1. Propert. lib 3. 1. 1.

Callimachi manes, & Coi facra Philetæ.

Fures & Latrones Ægyptii Phileras dicebant. Senec Epift. 51. ... voluptates præcipue exturba, & inviffimas habe, latronum more, quos Philetas Ægyptii vocant. [Suid. φιλήτης, ληστής, ... Ego Φιλήτας Senecam fcripfiffe puto, quia fubjicit, In hoc nos amplectuntur ut ftrangulent Gloff. Cyrill φιλητής, Bafiator, Amator. Forte igitur id genus Latronum fuit, qui amplectendo ftrangulabant.

Parta-

Digitized by Google

PHILETÆUS, a, um. Adj. [Φιλητεῖος] Propert. lib. 3. 2. 52.
Talia Calliope: lymphisque a fonte petitis,
Ore Philetea nostra rigavit aqua. conf. 2. 25. 31. & 3. 1. 1. & 4. 6. 3.

PHILATIS, Idis. f. Collyrium ad pustulas oculorum. Cels. 6. 6. 12. [Medici videtur, non medicamenti nomen. Est autem genit. a recto Philetes, flexione Latina. Philetæ cujusdam meminit Galenus.

PHILEUM, i. n. [Φίλειον] Ptolem. lib. 2. cap. 11. Civitas Germaniæ, in regione quæ hodie Frisia vocatur: vulgo *Groningen*.

PHILIA, æ. f. [Φιλία] Dea: Amicitia Latinis dicta, quam pinxerunt Romani, juveni forma, detecto capite, tunica rudi vestitam, in cujus fimbriis scriptum legebatur Mors & Vita, in fronte Æstas & Hiems. habebat latus apertum usque ad cor, & brachium inclinatum digito cor ostendens: ibi scriptum erat, Longe & Prope. Lil. primo Syntagm.

PHILIDES, is. m. [Φιλίδης] Mango quidam fuit equorum, a quo quum Themistocles equum dono postulasset, passusque esset repulsam, minatus est se domum ejus continuo ligneum equum facturum, quo ænigmate significabat se propinquorum accusationes & crimina in eum conjecturum. Plutarch. in Themistocle p. 114. Francf.

PHILIPPEUS, V. PHILIPPUS.

PHILIPPI, orum. m. [Φίλιπποι] Civitas est Thraciæ (inquit Servius) in qua primo Cæsar & Pompejus, postea Augustus & Brutus Cassiusque dimicaverunt. Virg. 1. Georg. 490.
Romanas acies iterum videre Philippi.
Æmathii Philippi. Ovid. 15. Met. 824.
Busta civilia Philippi. Propert. lib. 2. 1. 27.

PHILIPPENSIS, e. Adj. possessivum formatur a Philippi Thraciæ civitate. ut, Philippenses cives, Φιλιππήσιοι, & Philippense bellum, Quod apud Philippos gestum est. Suet. Aug. cap. 13.
Prælium Philippense. Plin. 7. 45.

PHILIPPICÆ, PHILIPPICUS, V. PHILIPPUS.

PHILIPPIDES, is. m. [Φιλιππίδης] Comicus poeta haud ignobilis, qui ætate jam provecta, quum in certamine poetarum præter spem vicisset, gaudio repente mortuus est: quod & Diagoræ Rhodio accidit.
Fuit & alius ejusdem nominis a celeritate pedum ἡμεροδρόμος cognominatus, quod viginti trium horarum spatio mille quingenta stadia pedibus confecerit: diei unius & noctis spatio itinere ab Athenis Lacedæmonem usque peracto. Suid. & Solin. cap. 6. pr.
Philippide tenuius. Proverbii speciem habet, quod non inveuste accommodabitur ad orationem jejunam, aut disputationem otiosæ utilitatis. Tractum ex eo quod Athen. lib. 12. extr. scribit, Philippidem comœdiarum scriptorem sic tenui fuisse corpore, ut etiam πεφιλιππιδῶσθαι dixerint, pro macruisse.

PHILIPPOPŎLIS, is. f. [Φιλιππόπολις] Urbs Thraciæ, a Macedone Philippo, Amyntæ filio, condita. Tacit. 3. Ann. 38. extr. Plurimi, ac maxime compositi, regem, urbemque Philippopolim. a Macedone Philippo sitam circumsidunt. V. Plin. lib. 4. cap. 11. [Apud Tacitum omnino Positam legendum. Causa erroris apparet, omissa nempe syllabæ repetitio præcedentis.

PHILIPPUS, i. m. [Φίλιππος] Macedo, Amyntæ filius, puer quondam bis obses datus ab Alexandro fratre, primum Illyriis, deinde Thebanis, conciliandæ pacis gratia. Quo tempore per triennium in domo Epaminondæ summi ducis, pueritiæ rudimenta exercuit. De hoc legito Diodorum: & Justinum 7. 8. & 9.
Philippum Macedonum regem, rebus gestis & gloria superatum a filio, facilitate & humanitate superiorem fuisse dicit Cic. 1. Off. 90.
Philippus Aristotelem Alexandro filio doctorem accivit, a quo eodem ille & agendi acciperet præcepta, & loquendi. Cic. 3. de Orat. 138.
Pellæi proles vesana Philippi, Alexander M. Lucan. lib. 10. 20.
Philippus, Demetrii filius, rex Macedoniæ a T. Quintio Flaminino victus. V. Liv. lib. 31.
Terra regnata Philippo, Macedonia. Ovid. 4. de Pont. 15. 15.
Philippus Acarnan, medicus Alexandri, teste Curt. lib. 3. 6. pr. Hujus etiam meminit Plutarch. in vita Alexandri.
Philippus etiam cognomen Marciæ gentis apud Romanos fuit cujus viros claros complures legimus, inter quos L. Philippus orator, Crassi adversarius, ut scribit Cic. 3. de Orat. a principio.
Clari monimenta Philippi, Aqua Marcia. Ovid. 6. Fast. 802.
Strenuus & fortis, causisque Philippus agendis Clarus, &c. Hor. 1. Epist. 7. 46.
Fuit & inter Rom. Cæsares Philippus, Arabs genere, Gordiani tertii, quem fraude occidit, successor, Christianus multis creditus. V. Capitolin. in vita Gordiani Pii, Aurel. Vict. Eutrop. Euseb. & Cassiod. in Chron.
Philippus Corneus, Jurisconf. Perusinus: docuit Civile jus annos 50. Pisis, Ferrariæ, & Perusii: octogenarius in patria occubuit anno 1460.
Philippus Decius, Jurisconsultus Mediolanensis, docuit in Italia Civile jus, trajectisque Alpibus Valentiæ Cavarum professus est Jurisprudentiam. Hinc Florentiam revocatus, moxque Senis mille quingentorum aureorum stipendio docuit, mortuusque est anno 1535.
Philippus, Nummus, V. post seq. dict.

PHILIPPEUS, a, um. Adj. [Φιλίππειος] ut, Sanguis Philippeus. Propert. lib. 3. 11. 40.
Nummus Philippeus, aureus, cujus sæpe meminit Liv. ut 37. 59. Nummos aureos Philippeos centum quadraginta millia. [Hic Macedonicum nomisma est. Sed apud Trebell. in Claud. cap. 14. Romanum. Philippeos nostri vultus annuos cl.. Vopisc. in Aurel. 10. & 12. Argenteos Philippeos minutulos. & in Probo cap. 4. Æreos, in Bonoso extr. Aureos. Hi videntur a Philippo Arabe nomen suum etiam sub sequentibus Impp. retinuisse, ut Antoniniani a Caracalla, & Aureliani a principe cognomine. conf. l. 27. §. Cui legat. D. de aur. arg. leg.

PHILIPPUS, i. m. Aureus nummus idem, cujus apud Plautum frequens mentio est. Hor. 2. Epist. 1. 234. Regale nomisma Philippos nuncupavit.

PHILIPPICUS, a, um. [Φιλιππικός] Adj. ut, Argentum Philippicum. Plaut. Truc. 5. 1. 60.

PHILIPPICÆ, ārum. [Φιλιππικοὶ λόγοι] Orationes Demosthenis in Philippum regem: ad quarum imitationem Ciceronis orationes in Antonium, Philippicæ quoque dicuntur, quæ & Antonianæ dici poterant. Cic. 2. Att. 21. Fuit mihi commodum, quod in eis orationibus, quæ Philippicæ nominantur, enituerat civis ille tuus Demosthenes, & quod se ab hoc refractariolo judiciali dicendi genere abjunxerat, &c.

PHILISCUM, i. n. Oppidum Parthorum ad Euphratem, non procul a Damasceno campo. Plin. lib. 5. cap. 26.

PHILISCUS, i. m. [Φιλίσκος] Thasius, cognomento Agrius, homo quidam, quem Plin. lib. 11. c. 9. narrat in desertis apes coluisse, deque illis scripsisse. Plures hoc nomine memorat Suidas. Ex quo etiam disces Φιλίσκος & Φίλιστος solere confundi.

PHILISTION, ōnis. m. [Φιλιστίων] Sardianus sive Prusiensis poeta Comicus, qui Socratis ætate floruit, & ex nimio risu mortuus est. Suidas.

PHILISTUS, i. m. [Φίλιστος] Historicus fuit, de quo sic Cic. 2. de Orat. 57. Hunc consecutus est Syracusius Philistus, qui quum Dionysii tyranni familiarissimus esset, otium suum consumpsit in historia scribenda, maximeque Thucydidem est, sicut mihi videtur, imitatus. conf. Suid. in Φίλιστος.

PHILLYRA, PHILLYREUS, PHILLYRIDES. V. PHILYRA.

PHILO, ōnis. m. [Φίλων] Academicus, Clitomachi discipulus, Romæ profitebatur, quo profugerat Mithridatico bello, teste Cic. de Clar. Orat. 306.
Philo alius, Architectus fuit, qui Atheniensibus armamentarium fecit, ut ait Cic. 1. de Orat. 62.
Fuit & alius Philo Cœlii libertus, ut ipse testatur in epistola ejus ad Ciceronem, lib. 8. 8.
Philo item alius Pompeji libertus, ut scribit Cic. 16. Att. 3.
Philo Herennius, Byblius genere, grammaticus tempore Adriani, de cujus imperio scripsit: præterea de civitatibus & viris claris libros XXX. Suidas.
Philo Judæus, Alexandriæ natus, disciplinisque omnibus eruditus, in nostra & Græcorum philosophia multum versatus. Eloquentiæ Platonis adeo æmulus, ut vulgo dictum fuerit, ἢ Πλάτων φιλωνίζει, ἢ Φίλων πλατωνίζει. id est, aut Plato Philonem, aut Philo Platonem æmulatur. In divinis autem legibus & patriis institutis quantus fuerit, ex his quæ nobis librorum suorum tradidit monimentis, palam est. Igitur temporibus Caji quanta acciderint Judæis mala, voluminibus absolvit, quibus & suam legationem pro Judæis apud ipsum imperatorem retulit. Sed & Josephus hujus legationis meminit lib. 18.

PHILŎCALEA, vel PHILŎCALIA, æ. f. [Φιλοκάλεια] Castellum in Themiscyrena, non procul a Tripoli fluvio & castello. Plin. lib. 6. cap. 4.

PHILŎCHARES, is. m. [Φιλοχαρές] Marrubium herba. Plin. 20. 22.

PHILŎCHŎRUS, i. m. [Φιλόχορος] Atheniensis vir doctissimus & vates, tempore Eratosthenis extinctus insidiis Antigoni Macedoniæ regis, ob amicitiæ suspicionem cum Ptolemæo rege. Scripsit Atthidis lib. 17. qui continent res gestas Atheniensium, & reges, & magistratus, usque ad Antiochum cognominatum Deum, aliaque complura. Auctor Suidas.

PHILOCLES, is. m. [Φιλοκλῆς] Atheniensis poeta Tragicus fuit, non ita multo post Euripidem, Æschyli ex sorore nepos, ab iracundiæ vitio Bilis appellatus. Facie fuit in primis fœda, capiteque in cristæ formam acuminato. Scripsit fabulas centum. Reliquit filium nomine Morsimum, & ipsum poetam Tragicum. Hæc Suidas.
Philocles. Ægyptius pictor, picturæ linearis inventor. Plin. lib. 35. cap. 3.

PHILOCRATES, is. m. [Φιλοκράτης] Atheniensis quidam, quem Demosthenes in proditionis suspicionem adducit. Exstant ad hunc aliquot Æschinis epistolæ.
Fuit & alius ejusdem nominis Struthias cognominatus, de quo vide Suidam.

PHILOCTĒTES, æ. m. [Φιλοκτήτης] Servius in illud 3. Æn. 402.
—hic illa ducis Melibœi
Parva Philoctetæ subnixa Petilia muro. sic ait, Philoctetes fuit Pœantis filius, Herculis comes: quem Hercules quum ignem sibi in Œta monte componeret, petiit ne alicui sui corporis reliquias indicaret. De qua re eum jurare compulit: & ei pro munere dedit sagittas hydræ felle tinctas. Postea Trojano bello responsum est, sagittis Herculis opus esse ad Trojæ expugnationem. Inventus itaque Philoctetes, qui cum negaret primo se scire, ubi esset Hercules, tandem confessus est mortuum esse. Inde quum acriter ad indicandum sepulcrum ejus cogeretur, & primo negaret, pede locum percussit, ne loqueretur: juraverat enim nolle dicere. Postea pergens ad bellum, quum exerceretur, sagittæ unius casu vulneratus est pedem, quo percusserat tumulum. Ergo quum putorem insanabilis vulneris Græci ferre non possent, diu quidem eum, pro oraculi necessitate, sustinuerunt: ductum tandem apud Lemnum sublatis reliquerunt sagittis. Hic postea horrore sui vulneris ad patriam redire neglexit: sed sibi parvam Petiliam in Calabriæ partibus fecit. Alii eum adductum a Græcis ad occidendum sagittis Paridem dicunt, quia etiam Paridis mora inter fatalia dicitur fuisse Trojana. Hæc Servius.
Alii dicunt natricem ejus pedem invasisse. V. Philostr. in Imaginib. & Quint. Calabr. lib. 9. ad fin. qui a Podalirio persanatum tradit, a Machaone vero Propert. lib. 2. 1. 59.
Tarda Philoctetæ sanavit crura Machaon.
Cicero lib. 7. Famil. 16. Trebatium, qui Cæsarem in Britanniam euntem subsecutus non erat, sed excusatione quadam usus Samarobrivæ substiterat, eleganter Philocteten vocat. Quod in Britannia, inquit, non minus Philocteten te præbuisti. Quam lectionem multi magis probant, quam illorum, qui Non nimis Philotheoron legunt, Spectaculorumque amatorem, vel peregrinationis studiosum interpretantur. Idem quoque Cicero alibi Philocteten vocat Eum, qui plurima mala patriæ suæ aut civibus imprecatur. Unde Ulysses apud Ovidium lib. 13. Met. 329.
Sis licet infestus sociis, regique, mihique,
Dure Philoctete: licet exsecrere, meumque
Devoveas sine fine caput, cupiasque dolenti
Me tibi forte dari, nostrumque haurire cruorem, &c. Verba Ciceronis hæc sunt 2. Q. fratr. 10. extr. De Republica nimium te laborare doleo, & meliorem civem esse, quam Philocteten, qui accepta injuria, ea spectacula quærebat, quæ tibi acerba esse video. [Sed altera lectio, quam primus ex Medicæo codice protulit Politian. Misc. cap. 87. ac deinde docti certatim comprobarunt, sine dubio præferenda est. V. Victor. not.
Ausonius poeta Philocteten pro Molli & effeminato accipit in epigrammate 70. subscripto picturæ Crispæ mulieris impudicæ,
Præter legitimi genitalia fœdera cœtus,
Repperit obscœnas veneres vitiosa libido,
Herculis heredi quam Lemnia suasit egestas. Hoc etiam nomine notatus est a Martiale Epigramm. lib. 2. 84.

Mollis erat, facilisque viris Pæantius heros:
Vulnera sic Paridis dicitur alta Venus.

Philoctetes, quam cruciaretur non ferendis doloribus, propagabat tamen vitam aucupio sagittarum. Cic. 5. de Finib. 32.

Philoctetes serpentis morsu ulceratus, in insula Lemnu relictus est. Cic. de Fato, 36.

PHILOCTETEUS, a, um. [Φιλοκτήτειος] Adj. Cic. 2. Tusc. 55. Refutetur ac rejiciatur Philocteteus ille clamor.

PHILODEMUS, i. m. [Φιλόδημος] Epicureus Ciceronis ætate nobilissimus. V. Cic. 2. de Fin. 119. & Hor. 1. Serm. 2. 121. Scribitur & Philodamus.

PHILOGRÆCUS, i. m. [Φιλέλλην] Qui libenter utitur dictionibus Græcis. Varro 3. de R. R. cap. 10. Tamsi, inquit Axius, nunc io illud genus, quod vos philogræci vocatis ἀμφίβιον.

PHILOGYNIA, æ. f. [Φιλογυνία] Amor mulierum. Cic. 4. Tusc. 25. Similiterque ceteri morbi, ut gloriæ cupiditas, ut mulierositas, ut ita appellem eam, quæ Græce φιλογυνία dicitur, ceterique similiter morbi ægrotationesque nascuntur.

PHILOISTOR, vel PHILOHISTOR, ŏris. m. [Φιλοΐστωρ] Cupidus doctrinæ. Hiaron. Epist. 103. 7.

PHILOLAOS, i. m. [Φιλόλαος] Corinthius, qui leges Thebanis dedit, ex familia Bacchiadum fuit: amicus Dioclis, qui Olympia vicit: sed ubi illa civitatem deseruit, commotus ob amorem matris Alcinoæ, Thebas migravit, atque ibi ambo defuncti sunt. V. Aristotelem 2. Politicorum. extr. Philolaum instituit Archytas Tarentinus. Cic 3. de Orat. 139.

PHILOLOGIA, æ. f. [φιλολογία] Loquacitas, aut Amor sermonis. Frequentius tamen in bonam partem sumitur pro Studio litterarum, seu poematum & historiæ. Cic. 16. Fam. 21. Cujus quum frugi severaque est vita, tum etiam jucundissima convictio: non est enim sejunctus jocus a philologia, & quotidiana συζητήσει.

Quæ philosophia fuit, facta philologia est. Senec. Epist. 108.

PHILOLOGUS, i. m. [φιλόλογος ἢ φιλολόγος] Studiosus sive amator sermonis. Suet de Claris Gram. cap. 10. ubi de Atteio, Philologi appellationem assumpsisse videtur, quia sicut Eratosthenes, qui primus hoc cognomen sibi vendicavit, multiplici variaque doctrina censebatur. Cic. 13. Att. 12. Ergo illam ἀκαδημικὴν, in qua homines nobiles illi quidem, sed nullo modo philologi, nimis acute loquuntur, ad Varronem transferamus.

PHILOLOGUS, a, um. [φιλόλογος] Adj. ut, Rebus philologis delectari. Vitruv. proœm. lib. 6.

PHILOMELA, æ. vel PHILOMELE, es, f. [Φιλομήλα] Pandionis Athenarum regis filia, & soror Prognes uxoris Terei regis Thracum. Quæ quum a Tereo compressa fuisset, tandem (ut est in fabulis) deorum miseratione in avem sui nominis conversa fuit, quæ & Luscinia dicitur. Nec cessat deflere cantu dulcissimo injuriam, quam passa est. Interpretatur Amabilis. Fabulam V. apud Ovid. 6. Met. Martial. lib. 14. 75.

Flet Philomela nefas incesti Tereos: & quæ
Muta puella fuit, garrula fertur avis.

Mærens Philomela. Virg. 4. Georg. 511.

PHILOMELUS, i. m. [Φιλόμηλος] Viri nomen. Martial. 4. 5.

PHILOMELIUM, i. n. [Φιλομήλιον] Urbs magnæ Phrygiæ. Cic. 3. Fam. 8; 15. 4 & 5. Att. 20. [Apud Suid. corrupte, opinor, Φιλομίλιον, quod pronuntiari debet Philomilion.

PHILOMANSE, V. PYLMENSE.

PHILOMUSUS, i. m. [Φιλόμουσος] Amator, sive amicus Musarum. Proprium est apud Martial. lib. 7. 76.

Delectas, Philomuse, non amaris. Sic lib. 3. 10.

PHILONIDAS, is. m. [Φιλωνίδης] Cursor Alexandri, qui ex Sicyone Elin, mille & ducenta stadia, novem diei confecit horis. Plin. lib. 2. cap. 71. Philonides alius, Melitensis patria, prægrandi corpore, ceterum insulsus & indoctus. Ab hoc tractum est proverbium, Indoctior Philonide. Notatur etiam aliquoties ab Aristophane, ut mulierosus, & in parasitos profusus.

PHILONIUM, i. n. [Φιλώνειον] Pharmaci genus anodyni ex opio, ab auctore Philone dictum. Seranus, v. 393.

Quid referam multis composita philonia rebus.

PHILOPES, ædis. m. [Φιλόπαις] Marrubium, herba. Plin. 20. 22.

PHILOPATOR, ŏris m. [Φιλοπάτωρ] Amans patris. Arnob. 6. p. 193. Fuit & Cognomen Ptolemæi regis Ægypti, sed per Antiphrasin, quia patre ac matre interfectis, regnum occupaverat. V. Justin. 29. 1.

Philopator cognomen unius ex Ptolemæis regibus, ut Antiochus quidam dictus est Eupator apud Appian. in Syr. 90. & alibi. H. St. desiderabatur omnino hæc dictio in adit. Lugd.

PHILOPŒMEN, ĕnis. m. [Φιλοποίμην] Megalopolitanus, dux Achæorum præstantissimus, Lacedæmonios & Messanios multis cladibus afflixit, ut est auctor Plutarchus in T. Flaminino. Hujus etiam meminit Livius 35. 25. seq: qui de captivitate & morte ejus videndus 39. 49. seq. Auson. Idyl. 12. 82.

Carcere in Argivo Philopœmena lenta adüt mors. Sunt qui rectum faciunt Philopœmenes, contra Polybii, Plutarchi, Polyæni, Æliani, Suidæ, Livii &c. auctoritatem.

PHILOS, i. Insula contra Persidem, non procul a Cassandra. Plin. 6. 25.

PHILOSOPHIA, æ. f. [Φιλοσοφία] Amor sapientiæ. Cic. 1. de Legib. 58. Ita sit mater omnium bonarum rerum sapientia: a cujus amore Græco verbo φιλοσοφία nomen invenit.

Philosophia, nec quicquam aliud est, si interpretari velis, quam studium sapientiæ. Cic. 2. Off. 5.

Ars vitæ, philosophia est. Cic. 3. de Finib. 4.

Cognitio omnis optimarum rerum, atque in iis exercitatio, philosophia nominatur. Cic. 3. de Orat. 57.

Commentatio mortis, philosophia. Cic. 1. Tusc. 74.

Cultura animi, philosophia est, quæ extrahit vitia radicitus. Cic. 2. Tusc. 13.

Mater omnium artium, donum & inventum deorum, philosophia. Cic. 1. Tusc. 64.

Mater omnium bene factorum, beneque dictorum, philosophia. Cic. 2. de Clar. Orat. 322.

Medicina animi, philosophia. Cic. 3. Tusc. 6.

Procreatrix omnium artium laudandarum & quasi parens, philosophia. Cic. 1. de Orat. 9.

Philosophia virtutis continet & officii & bene vivendi disciplinam: quam qui profitetur, gravissimam mihi sustinere personam videtur. Cic. in Pison 71.

In philosophia nihil debet esse loci commentitiis fabulis. Cic. 2. de Divin. 80.

Distributa est in tres partes philosophia, in naturæ obscuritatem, in disserendi subtilitatem, in vitam atque mores. Cic. 1. de Orat. 68.

Fugiens consulto multitudinem philosophia, paucis contenta judicibus. Cic. 2. Tusc. 4.

Frugifera & fructuosa. Cic. 3. Off. 5.

Orba. V. ORBUS.

Præpotens & gloriosa. Cic. 1. de Orat. 193.

Nobiles in philosophia. V. NOBILIS.

Avocare philosophiam a rebus occultis. V. AVOCO.

Avocare aliquem a philosophia. Cic. 1. Tusc. 4.

Illustrare Latinis litteris. V. ILLUSTRO.

Inchoare. V. INCHOO.

Indixerat bellum philosophiæ Zethus Pacuvianus. Cic. 2. de Orat. 155.

Ingurgitare se in. V. INGURGITO.

Insinuare se in. V. INSINUO.

Laudari satis digna nunquam poterit philosophia, cui qui pareat, omne tempus ætatis sine molestia possit degere. Cic. de Senect. 2.

Profiteri. Cic. in Pison. 71.

Versari in antiquissima & nobilissima. Cic. 2. Off. 8.

Philosophiæ in pl. dicuntur Sophismata & ancipites disputationes. Cic 3. de Orat. 107 Senec. Epist 48. Gell. 4. 1 & 5. 1.

PHILOSOPHUS, i. m. [Φιλόσοφος] Cic. 1. de Orat 212. Philosophi denique ipsius, qui de sua vi ac sapientia unus omnia pæne profitetur, est tamen quædam descriptio, Ut is qui studeat omnium rerum divinarum atque humanarum vim, naturam, causasque nosse, & omnem bene vivendi rationem tenere & persequi, nomine hoc appelletur.

Omnia sicut propria, sua esse, atque a se possideri volunt philosophi. Cic. 1. de Orat 217.

Auctores rerum, non fabularum philosophi. Cic. 3. de Nat. Deor. 77.

Magistri virtutis. Cic. 4. Tusc. 70.

Genera philosophorum describit. Cic. 3. de Orat. 58. & 59.

Scholæ philosophorum. Quintil. in proœm. lib. 1.

Cathedrarii philosophi. V. CATHEDRARIUS.

Contemptissimi. V. CONTEMNO.

Nobilissimus illius ætatis & clarissimus. V. NOBILIS.

Nostrates. V. NOSTRAS.

PHILOSOPHUS, a, um. Adj. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 1. Ea cœna, quam Callias doctissimus dedit, nullum verbum nisi philosophum sensit.

Sententia philosopha. Gell. 13. 8.

Super l. l. fin. C. de Jure dot.

PHILOSOPHICUS, a, um. Adj. [φιλοσοφικός] Quod est philosophi. ut Scriptio Philosophica. Cic. 5. Tusc. 121. Ad Brutumque nostrum hos libros alteros quinque mittemus, a quo non modo impulsi sumus ad philosophicas scriptiones, verum etiam lacessiti.

PHILOSOPHICE, Adv. [φιλοσοφικῶς] ut, Philosophice vivere. Lactant. 3. 14.

PHILOSOPHOR, [φιλοσοφῶ] ari. Philosophorum more disputare, & rerum naturas perscrutari. Cic. 1. de Nat. Deor. 6. Et quum minime videbamur, tum maxime philosophabamur. Plaut. Pseud. 2. 3. 21.

Sed jam satis est philosophatum: nimis diu & longum loquor.

Cum Græculis philosophari. Cic. Post red. in Senat. 13.

Paucis philosophari, & Omnino: contraria. Cic. 2. de Orat. 156.

PHILOSTRATUS, i. m. [Φιλόστρατος] Lemnius, temporibus Severi principis, ejusque uxoris Juliæ epistolarum magister, ut ipse plane monstrat in vita Apollonii Tyanei: scripsit Vitas sophistarum ad Severum, De vita Apollonii libros octo, præterea Heroica.

Philostratus, hujus pater, Athenis docuit Neronis tempore: scripsit panegyricos plures, & declamationes oratoribus valde probatas, compluraque alia, quæ a Suida commemorantur.

Philostratus tertius, superioris filius, docuit Athenis: scripsit Panathenaicum, Trojam, Paraphrasin Homerici clypei, Iconasque huic multi referunt acceptas. Suidas.

PHILOTECHNUS, a, um. Adj. [φιλότεχνος] a φίλος, & τέχνη ars. Vitruv. proœm. lib. 6. Philotechnis rebus me delectans.

PHILOTHEOROS, i. m. [φιλοθέωρος] Speculationi, vel Spectaculis deditus. Cic. 7. Fam. 16. Deinde quod in Britannia non nimis philotheoron te præbuisti, plane non reprehendo. Quo in loco Philotheoron interpretantur, Studiosum, vel Amatorem spectaculorum. Alii eum intelligunt, quem Græci φιλοθεάμονα vocant & φιλοθεωρητὴν. Sic enim appellant illum qui novas terras, novaque loca semper visere vult, studioque peregrinationis mirifice tenetur, ut situm orbis terrarum spectet, moresque diversarum gentium & instituta perdiscat. Sed de spectaculorum studio ipsemet explicat Cic. Nonnulli apud Ciceronem legunt, Non minus quam Philocteten, &c. V. in PHILOCTETES.

PHILOTHEORUS, a, um. Adj. Varro apud Non. 4. 68. in Contendo, Age nunc, contende alterum genus philotheoron. [Potest esse genetivus pl. Græcus voc. præced.

PHILOTIMUS, i. m. [Φιλότιμος] Ciceronis libertus, ut ipse scribit 3. Fam. 9.

PHILOTIS, idis f. [Φιλῶτις] quæ & Tutula, vel Tutela, [al. Tutelina] Ancillarum dux apud Romanos, quum Fidenates ultima victoria superati sunt. Illi enim quum dedi sibi matronas postulassent, ac Tutula cum ancillis ad hostes habitu matronarum isset, eos vino & venere obrutos Romanis prodidit. Plutarchus in Rom. p. 36 Francf. & in Camillo p. 146. & ex eo Lilius 3 Syntag.

PHILOXENUS, i. m. [Φιλόξενος] Hospitalis: quo nomine dictus est poeta quidam Lyricus, cui quum Dionysius tyrannus tragœdiam quandam castigandam commisisset, ducta linea a capite ad calcem, totum opus damnavit: quapropter in Lautumias conjectus est, indeque Tarentum aufugit: Dionysioque se per litteras revocanti, nil aliud, quam monosyllabam οὔ, rescripsit, sæpius repetitam. Auctor Suidas. Hinc natum proverbium est, Philoxeni Non. Ubi quis obstinate vel inficiatur, vel recusat: aut ubi quis alteri nescit concedere, neque quicquam ad gratiam loqui.

Fuit etiam hoc nomine Parasitus quidam, qui collum gruis sibi optabat, quo diutius cibi potusque delectatione frueretur. De hoc Philoxeno tradit Plutarchus, quod conviviis adhibitus, se in pultaria solerat emungere, ut reliquis rei foeditatem abhorrentibus, solus epulis frueretur. Idem etiam traditur de Gnathone quodam Siculo.

Philoxenus Eretriensis pictor, Nicomachi discipulus, cujus tabula nullis postpo-

postponenda, Cassandro Regi picta, continoit Alexandri prælium cum Dario. Idem pinxit & Lasciviam, in qua tres Sileni comessabantur. Hic præceptoris celeritatem sequutus, breviores etiamnum quasdam picturæ vias & compendiarias invenit. Plin. lib. 35. cap. 10.

Philoxenus Grammaticus Alexandrinus, Romæ scripsit de Monosyllabis verbis, de Hellenismo, de Linguarum dialectis, & alia. Suidas.

PHILTRA, ōrum. n. pl. [φίλτρα] Latine Amatoria, Genus veneni, amorem, & ut plurimum insaniam ingerentis. Φίλτρον enim, apud nos amatorium dicitur. Ovid. 2. de Arte Am. 105.

Nec data profuerint pallentia philtra puellis;
Philtra nocent animis, spemque furoris habent.   Juven. 6. Sat. 610.
Hic magicos affert cantus, hic Thessala vendit
Philtra, quibus valeant mentem vexare mariti.

Philtrum, usurpant quidam, pro Corporis totius ea venustate, quæ obtutu, primoque intuitu animos in amorem accendat: Galli *Gratiam bonam* appellant. Calep.

PHILTROBOTUS, & PHILTROBOTAE, æ. f. [Φιλτροβότης] Herba, apud Apul. de Herb. cap. 56. & 65.

PHILUS, i. m. [φίλος] Amans, amator. Petron. cap. 110. Quam cito etiam philorum oblivisceremur. al. Piliorum.

PHILŸRA, vel PHILUBA, æ. f. [φιλύρα] Arbor, quam Latini Tiliam vocant, ut est in Gloss. utroque. Quamvis alii dicant esse Membranam tenuissimam inter corticem & lignum tiliæ. Hor. 1. Carm. 38. 2.

Displicent nexæ philyra coronæ.   Plin. de tilia, lib. 16. cap. 14. Inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana, e quibus vincula tiliæ vocantur: tenuissimæ earum philyræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumque honore.

In philyris arborum antiqui scribebant. Martianus lib. de nuptiis Philologiæ, Libri in philyræ cortice subnotati. Plin. lib. 13. cap. 11. Præparantur ex eo chartæ divisæ acu in prætenues, sed quam latissimas philuras.

PHILYRA, vel PHILLYRA, æ. f. [Φιλύρα, Φιλλύρα] etiam Oceani filia, mater Chironis Centauri, a qua ille Phillyrides, & Philyreios dictus.

PHILYRĒIUS, a, um. [Φιλύρειος] Adj. ut, Tecta Philyreia. Ovid. 7. Met. 352.

Heros Philyreius, i. e. Chiron. Idem 2. Met. 678.

PHILŸRIDES, vel PHILLYRIDES, æ. m. patronym. [Φιλυρίδης] de Chirone. Ovid. 1. de Arte Am. 11. Hesiod. Theog. 1002.

PHIMŌSIS, ĕos. vel is. f. [φίμωσις] dicitur quum glans membri virilis ita tegitur præputio, ut audari non possit. Dicta φίμωσις, ἀπὸ τοῦ φιμοῦ, quod nexum in superiore parte sacci significat, quum scilicet totus sacculi oris ambitus funiculo colligatur. Est & Phimosis vitium huic prorsus contrarium, quum præputium semel deductum, suum in locum reduci non potest, quod vitii genus etiam παραφίμωσις appellatur. V. Celsum lib. 7. cap. 25.

PHIMUS, i. m. [φιμὸς] Fritillus. Hor. 2. Serm. 7. 17.

Mitteret in phimum talos, &c.

PHINA, æ. f. Oppidum in Macedonia ad oram Heracleam. Plin. lib. 4. cap. 10.

PHĪNEUS, ei. m. [Φινεὺς] Rex Arcadiæ, qui quum filiis suis, uxoris secundæ impulsu oculos eruisset, ira divina ipse etiam cæcus est factus, & Harpyiæ aves rapacissimæ cibos ejus aut repuerunt, aut fœdaverunt. Sed postea Zetus & Calais a Phineo humaniter tractati eas fugaverunt. V. in dictione STROPHADES. Propert. lib. 3. 5. 41.

Aut Alcmæoniæ furiæ, aut jejunia Phinei.

Aves Phinei. Senec Thyest. 2.

De Phineo cæco, V. Valerium lib. 4. Argon. 425.

Phineus alius, Cephei frater, qui quum promissam sibi Andromedam filiam fratris, a Perseo, cui ex pacto postea nupserat, repeteret, ab eodem Perseo in marmor mutatus fuit, visa facie Medusæ. V. Ovid. 5. Met. 231.

Fuit & alius Phineus Atheniensis, in avem mutatus; ut idem refert Ovid. lib. 7. Met. 399. quem Justissimum vocat.

PHINĒIUS, a, um. Adj. [Φινήϊος] ut, Guttura Phineia. Ovid. 6. Fast. 801. Virg. 3. Æn. 212.

— Phineia postquam
Clausa domus.

PHINTHIA, æ. f. Siciliæ fons, in quem, ut Apion refert, nihil immergi potest: sed omnia fluitant. Plin. lib. 31. cap. 2.

PHINTHIAS, æ. m. [Φινθίας] Amicus fuit Damonis cujusdam, ut ex Plutarcho περὶ πολυφιλίας invenimus. Itaque apud Ciceronem in 3. de Officiis 45. & Valerium Maximum 4. 7. extr. Phinthia reponi debet loco Pythiæ. In quibusdam tamen libris scribitur etiam Pynthia. Turnebus Advers. 20. 13. Junge Fulv. Urs. & Grut. not. in Cic.

PHISON, [Φισὼν] teste Josepho lib. 1. cap. 2. Una est e partibus illius magni fluminis, in omnem terram undique profluentis, a quo Paradisus rigatur: hic, ut idem testatur, eductus in Indiam, pelago late diffunditur: Getha nuncupatur a Græcis. Aliqui interpretantur Gangem, alii Nilum.

PHITHARUS, i. m. Piscis quidam apud Plin. lib. 32. cap. ult. Harduinus legit Phthitarus.

PHITII, orum. m. Apud Lacedæmonios a Lycurgo institutum ferunt, ut octo & viginti seniores Regi adessent, ac duo propinquiores & contubernales, quos ipse elegerat, qui Phitii appellantur, ut si quid casurum foret animadverterent, ipsiusque munia & officium obirent. Alexand. ab Alex. lib. 4. cap. 23.

PHITTACIDES, [Φιττακίδες] Genus calceamentorum muliebrium, apud Pollucem lib. 7. cap. 22.

P H L

PHLĀNO, ōnis. m. [Φλάνων] Lacus & oppidum ad Absyrtum insulam, teste Stephano, unde sinus omnis Phlanoticus vocatur, qui a Pola colonia Jaderam usque diffunditur. Hinc incolæ

PHLANŌNITÆ, um. m. dicuntur, qui Flanates. Plin. lib. 3. cap. 21. Populi in Illyria, a quibus nomen sinui est inditum, quem modo nautæ Quernarium appellant, alii Carnarium, propter naufragia procelloso ferme semper transitu. In recessu ejus, Senia urbs est, cujus a tergo specus sunt, unde vehementes nulla fere non hora venti perflant: eaque res infamem sinum eum reddit. [Plinius ipsum oppidum l. c. Flanonam f. g. vocat, quia, ut sæpe jam ostendimus, hæc nomina duobus modis flectebantur, Flano, onis, m. & Flanona, æ. f. Cujusmodi sunt alia, quæ ibidem memorantur, oppidorum nomina, Alvona, Ænona, & cap. seq. Scardona, Tariona, Salona &c. & Flanates suspectum. Forsan Flanonates scribendum.

PHLĔBŎTŎMĬA, æ. f. [φλεβοτομία] Venarum sectio. Cæl. Aurel. Acut. 2. 18. 104. Phlebotomiam adhibere. conf. idem 2. 19. 121.

PHLEBOTOMICE, es f. [φλεβοτομική] Idem. Cæl Aurel. Acut. 1. 2. 39.

PHLEBOTOMO, [φλεβοτομέω] āre. ut, Equos phlebotomare Veget. Mulom. 3. 34. Adde Th. Priscian. 1. 37. Octav. Hor. 2. 14. & Cæl. Aurel. Acut. 1. 14. 111.

PHLEBOTOMĀTUS, a, um. Partic. ut, Phlebotomati ægrotantes. Cæl. Aurel. Acut. 2. 13. 88. conf. Sanguino in SANGUIS.

PHLEBOTŎMON, i. n. [φλεβότομον] Scalpellum quo vena secatur. Cæl. Aurel. Acut. 2. 19. 121.

PHLĔGĔTHON, ontis. m. [Φλεγέθων] Fluvius infernalis flammis æstuantibus rapidus, a φλέγω, ardeo. Virg 6 Æn. 551.

Quæ rapidus flammis ambit torrentibus amnis
Tartareus Phlegethon, torquetque sonantia saxa.

PHLEGETHONTĒUS, a, um. Adj. [Φλεγεθόντειος] ut, Ripa Phlegethontea. Claud. 1. de Raptu Proserp 88.

PHLEGETHONTIS, idis. f. [Φλεγεθοντὶς] Patronym. pro Adj. Ovid. 5. Met. 544.   — sparsumque caput Phlegethontide lympha.

PHLEGIÆ, & PHLEGIAS, V. PHLEGYÆ, & PHLEGYAS.

PHLEGMA, ătis. n. [φλέγμα] Latine Pituita dicitur. V. Th. Priscian. de Diæta cap. 10. & supra PITUITA.

PHLEGMĂTĬCUS, a, um. Adj. [φλεγματικὸς] Qui phlegmate abundat plus satis. Idem cap. 14.

PHLEGMASIA, æ. f. [φλεγμασία] Inflammatio cum febre. Galen. lib 1. in Aphorism Hippocratis. [Sed V. Poesii Oecon. Hippocr. in Φλεγμασία ad fin.

PHLEGMŎNĒ, es. f. [φλεγμονὴ] Latine Inflammatio dicitur, sive collectio, quoties sanguis utilis & mediocriter crassus, fertur subitus in aliquam corporis partem. Proprie autem quælibet Incensio cum tumore & ulcere, hoc nomine appellatur, ut ait Galenus de morborum differentiis. Celsus lib. 1. in præfat. Et inflammationem, quam Græci phlegmonen nominant, excitat: eaque inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est, &c. Phlegmone, est tumor cum rubore & durities pulsatiles afferens dolores, dicta quod affectus ea locus φλέγεται, hoc est uretur: aut tumor dolens, ac renitens, cum rubore, citra febrem. Galen. in finit. Medic.

PHLĔGON, ōnis. m. [Φλέγων] Unus ex equis solis ἀπὸ τοῦ φλέγειν, quod est Ardere, dictus. Ovid. 2. Met. 154

Interea volucres Pyrois, Eous, & Æthon,
Solis equi, quartusque Phlegon, hinnitibus auras
Flammiferis implent.

PHLEGONTIS, idis. f. [Φλεγοντὶς] Gemmæ genus, quod flamma quædam intus ardere videtur Plin. lib. 37. cap. 11.

PHLEGRA, æ. vel PHLEGRE, es. f. [Φλέγρα] Urbs est Macedoniæ, ut scribit Plin. lib. 4. cap. 10. in descriptione Macedoniæ. Propert. lib. 2. 20. 33.

Hic erat Arganti Phlegre sub vertice montis.   al. Pegæ. q. V.

Sparsa impio cruore Phlegra. Senec. Herc. fur. 6.

Tumidæ Phlegræ prælia. Stat. 10. Theb. 903.

PHLEGRÆUS, a, um. Adj. [Φλεγραῖος] Campus Phlegræus. Propert. lib. 3. 11. 37. V. paulo post.

Castra Phlegræa. Stat. 1. Achil. 484.

Juga Phlegræa. Propert. lib 3. 9. 48.

Prælia. Stat. 5. Silv 3. 196.

Tumultus Phlegræi. Propert. lib. 2. 1. 39.

Vertex Phlegræus. Sil. lib 8. 540.

Phlegræus campus quibusdam in Thessalia, aliis in Macedonia: Plinio vero lib. 3. cap. 5. & Straboni lib. 5. in Campania, juxta Cumas, in quo Gigantes ab Hercule sopiti feruntur: illicque sepulti quoties anhelant, terram quatiunt. V. Silius lib. 12. 143. Id autem ideo fictum est, quoniam ea regio tota sulphure scatet. Hinc fit, ut ventorum impulsu excitetur passim ignis: qui quum exitum e cavernis naturæ appetat, dum luctatur assidue, terram tandem quatit & commovet, exuritque frequenter: unde & nomen sortitur; φλέγειν enim Græce, exurere, Ardereque significat. Theagenes vero, inquit Strabo lib. 5. & Eudoxus qui ad historicam fidem pugnam hanc conantur reducere, Pallenen (inquiunt) quæ veteri nomine Phlegra vocabatur, homines tenuerunt, quibus immanitas & superbia morum, Gigantum cognomen peperit. In hos ineunte prælium Hercule, fulmina de cælo missa sunt, donec ii fugere coacti sunt, sicque ingenti victoria superati. Ea hac re rumor in vulgus ortus, ut Gigantes moverint bellum diis.

Phlegræus item Bocatio, Unus ex Centauris Ixionis & Nubis filius.

PHLEGȲAS, æ. m. [Φλεγύας] Martis filius, rex Lapitharum, Ixionis pater, habuit Coronidem filiam, quam Apollo vitiavit, unde suscepit Æsculapium: quod pater dolens, incendit Apollinis templum, proinde ejus sagittis est ad inferos trusus. Stat. 1. Theb 713.

— Phlegyam subter cava saxa jacentem
Æterno premit accubitu.   Servius.

PHLEGYÆ, arum. m. [Φλεγύαι] Populi sunt insulani Thessaliæ, a Phlegya Ixionis patre cognominati. Hi quum sacrilegi essent, deosque & homines sperneren, ab irato Neptuno, immisso diluvio, submersi sunt: quorum apud inferos meminit Virg 6. Æn. 618.

— Phlegyasque miserrimus omnes
Admonet, &c.   Servius.

PHLĒĬAS, [Φλείας] Unus ex illis, qui in navi Argo fuerunt, filius Bacchi, ut Valerius habet 1. Argon. 411.

PHLEOS, i. m. [φλέως, φλοῦ] Dioscoridi Herba est caulem habens aculeatum, & folium hispidum, quam nonnulli Stœben appellant. Plin. lib. 20. cap. 15. Hermol. in Dioscoridem, lib 4. cap 14 indicat φλοῦν, dictam ἀπὸ τοῦ φλεῖν, quod est fecundum esse, quod in Orchomenio lacu copiosissime proveniat.

PHLIASIUS, V. PHLIUS.

PHLĪUS, untis. f. [Φλιοῦς] est Urbs in medio Sicyoniæ, Argivæque & Cleonum, ubi religiosissime colebatur Hebe. Castellum Phliuns nominat Plin. lib. 4. cap. 5. Hujus meminit Cic. 5. Tusc 8.

PHLIASII, orum. m. [Φλιάσιοι] Habitatores Phliuntis. Cic. 5. Tusc. 8.

In primis Phliuntem ferunt venisse, eumque cum Leonte principe Phliasiorum docte & copiose disseruisse quædam.

PHLIASIUS, a, um. Adj. [Φλιάσιος] Cic. 5. Tusc. 10. Qui quum post hunc Phliasium sermonem in Italiam venisset, exornavit eam Græciam quæ Magna dicta est. De Pythagora.

PHLOGINOS, i. [φλόγινος] & PHLOGITIS, Idis. f. [φλογίτις] quam & Chrysiteo vocant, gemma Ostreæ Atticæ assimilata, invenitur in Ægypto. Plin. lib. 37. cap. 10. Lapis Ægyptius aureo vel flammeo colore, virus stringentes habet. Galenus in lib. singul. de simplicib. medicament cap. 171.

PHLOMOS, i. m. [φλόμος] Verbascum, quo pro ellychnio utuntur. Plin. 25. 10.

PHLONITIS, is. f. [Φλονῖτις] Herba, quæ & Onosma dicitur. Diosc. 3. 147.

PHLOX, ŏgos f. [φλόξ] Latine Flamma dicitur.

Phlox, genus floris. Plin. lib 21. cap. 10. Colore tantummodo placet Jovis flos, odor abest, sicut & illi qui Græce Phlox vocatur.

PHLYCTÆNÆ, arum. f. [φλυκταῖναι] Pustulæ sunt majores, pallidæ, lividæ, aut nigræ, aut alterius coloris a naturali recedentis, humorem in se continentes, quæ ubi rumpuntur, infra caro quædam exulcerata apparet. Gignuntur autem, vel ex igni, vel ex frigore vel ex medicamentis, ut tradit Cels. lib. 5. cap. 28. Dictæ φλυκταῖναι ἀπὸ τοῦ φλύζειν, quod est bullire, sive bullas facere.

P H O

PHOBETOR, ŏris. m. [Φοβήτωρ] Somni filius, apud Ovid. 11. Met. 640. Dictus est Phobetor, a Græco φοβεῖν, quod est perterrefacere.

PHŌCA, æ. f. [φώκη] Bos marinus, a sono mugitus. Virg. 4. Georg 395.
— & turpes pascit sub gurgite phocas. Hic curio tectus & pilis, parit in terra pecudum more: canum modo coit. In somno mugit, a quo præcipue vituli nomen accepit. Plin. lib. 9. cap. 7. Et vituli marini quos vocant phocas, spirant & dormiunt in terra.

Deformes phocæ. Ovid. 1. Met. 300.

Magnæ. Ovid. 10. Epist. 87.

PHŌCÆNA, [φώκαινα] Piscis alius est, parvus delphinus. V. Spanhem. de Usu & Præst. Num. diss. 4. p. 214.

PHŌCÆA, æ. f. [Φώκαια ἡ Φωκαίς] Urbs minoris Phrygiæ, Atheniensium (ut inquit Ptolemæus) colonia. Unde profecti sunt, qui Massiliam apud Gallos, non procul a Rhodano, condidere. Dicta Phocæa, Herodoto & ex eo Steph. teste, quod Phocæ, i. e. vituli marini, magno numero comparuissent urbem condentibus.

Est & in Caria Phocæa monti Mycalæ apposita. Ab hac utraque Phocæenses, ut a Græcorum Phocide Phocenses. V. Plin. lib. 5. cap. 30.

PHOCÆUS, a, um. Adj. [Φωκαϊκός] ut, Rora Phocæa. Ovid. 5. Met 275.

PHOCÆENSIS, e. Adj [Φωκαεύς] Plin. 3. 4. Massilia Græcorum Phocæensium fœderata.

PHOCAICUS, a, um. Adj. [Φωκαϊκός] Unde Muricem Phocaicum. Ovid. 6. Met. 9. posuit, a Phocæa, non procul a Sardibus.

Manus Phocaicæ, Massilienses. Lucan. lib. 3. 172.

PHOCAIS, Idis. f. patronym. [Φωκαΐς Steph.] ut, Juventus Phocais, Massiliensis. Lucan. lib. 3. 301. Al. Phocias.

PHOCAS, æ. m [Φωκᾶς] Romani principis nomen, de quo Egnatius in Commentar. de Rom. Imperatoribus. Philippus Melanchthon lib. 3. Chronicôn.

Phocas item fuit celebris Grammaticus.

PHOCENSES, V. PHOCIS.

PHOCION, ōnis. m. [Φωκίων] Vir Atheniensis, qui etsi sæpe exercitibus præfuit, summosque magistratus gessit: tamen multo notior fuit ejus integritas vitæ, quam rei militaris labor. De hoc vide Nepotem & Plutarchum in Phocione.

PHŌCIS, Idis. f. [Φωκίς] teste Livio 32. 18. Parva regio est Græcorum, Apollinis oraculo insignis, in qua est civitas Delphi.

Est item Phocis Pomponio 1. 17. extr. Ioniæ civitas ultima; quam Strabo Phocæam vocat. Etiam Lucan. lib. 5. 53.

Massiliæque suæ donatur libera Phocis.

Arx trifida Phocidos. Stat. 1. Theb. 64.

Exustæ Phocidos arces. Lucan. lib. 3. 340.

Sonoræ Phocidos arma. Stat. 12. Theb. 181.

Coriana Phocis. Cic. 2. Att. 17. Jacet enim ille sic, ut Phocis Coriana stare videatur. Qui locus est obscurissimus, & a Turnebo sic explicatus. Credibile enim esse potest, quum Phocidem Græcam Philippus Macedo everterit, urbibus deletis & in pagos redactis, dici Phocidem Curianam; Curium aleatorem fortunis eversum, qui tamen comparatione Pompeji stare videretur. MSS. Plutis. V. not. var.

PHOCENSES, um. m. [Φωκεῖς] Qui Phocidem incolunt.

Phocensium desperatio. De stultis & insanis consiliis dici solitum admonet Stephanus. Verum ex Plutarcho conjicere licet usurpandum esse, ubi desperatis rebus ad extrema consilia veniretur. V. plura apud eundem, & Pausaniam in Phocicis.

PHŌCUS, i. m. [Φῶκος] Filius fuit Æaci, cujus meminit Ovid. 7. Met. 477.

Phocus alius item fuit, filiam habens jam nuptiis maturam, qui procos (qui erant complures) convocare solitus, præmia statuebat, & conditionibus subinde novis propositis, nuptias prorogabat. Quamobrem indignati juvenes Phocum in convivio trucidaverunt. Hinc natum proverbium, Phoci convivium, dictitari suetum, ubi quis suo malo convivas acciperet. Tametsi nihil vetat quo minus longius etiam traducatur, nempe ad quosvis, qui læduntur ab iis de quibus bene meriti fuerint. Erasm.

PHOCUSA, æ. f. Insula una ex Sporadibus Plin lib. 4 cap. 12.

PHŌCYLIDES, is. m [Φωκυλίδης] Milesius philosophus æqualis Theognidis. Natus est 59. Olympiade. Scripsit Heroicum carmen & Elegias, item Paræneticum carmen ex libris Sibyllinis, ut volunt, decerptum. V. Suidam.

PHŒBAS, ădis. f. [Φοιβάς] Fatiloqua, quod Phœbei numinis concepto afflatu fureret & agitaretur, in bacchantis imaginem. Sidonius,

Nec sic intortum violatæ Phœbados ultrix

In Danaos fulmen jecit. Lucan. lib 5. 128.

Limine terrifico metuens consistere Phœbas. V. & Sil. 15. 282.

PHŒBE, es. f. [Φοίβη] dicitur Luna, Phœbi soror. Virg. 1. Georg 432.
— vento semper rubet aurea Phœbe.

Jaculatrix Phœbe. Ovid. 20 Epist. 229. h. e. Diana.

Innupta. Ovid. 1. Met. 476.

Nemoralis. Stat. 1. Silv. 3. 76.

Phœbe, Leucippi filia. V. LYNCEUS, dissyllabum.

Phœbe, Insula in Propontide. Plin lib 6 cap. ult.

PHŒBUS, i. m. [Φοῖβος] Apollinis epitheton, vel ipse Apollo, Jovis & Latonæ filius, eodem partu cum Diana genitus, quæ & ipsa Phœbe vocitata est. Divinationis & sapientiæ deus a poetis dicitur, & medicinæ repertor. Dictus Phœbus, quasi φαοῦβιος, a φῶς & βίος: id est lux vitæ, ut vult Etymol. q. V. & plura in APOLLO.

Phœbus Apollo. Virg. 3 Æn. 251.

Chorus Phœbi, Musæ. Virg. 6. Ecl. 66.

Cortina Phœbi. Virg. 6. Æn. 347.

Fax Phœbi tristis nuntia belli. Cic. 1. de Divin. 18. Ex poeta.

Interpres Phœbi, Virg. 3. Æn. 474.

Repertor medicæ opis Phœbus. Ovid. Rem. Amor. 76.

Sacerdos Phœbi. Virg. 6 Æn. 319. De Sibylla.

Soror Phœbi, Diana. Virg. 1. Æn. 333.

Augur Phœbus. Hor. in Carm. sæcul. 62.

Candentis Phœbi niveum limen. Virg. 8. Æn. 720.

Decorus Phœbus fulgente arcu. Hor. in Carm. sæcul. 62.

Fatidici penetralia Phœbi. Lucan. lib. 5. 70.

Inclytus. Stat 6. Theb. 296.

Lauriter. Ovid. 3. de Arte Am. 389.

Lauriger. Martial. lib. 9. 29.

Metuendus certa sagitta. Hor. 1. Carm. 12. 24.

Plena Phœbo Phœmonoe. Lucan. lib. 5. 186.

Digna Phœbo loqui. Virg. 6 Æn. 662.

A poetis sæpe etiam pro Sole accipitur. ut

Ardens Phœbus. Valer. 8. Argon. 116.

Occiduus. Ovid. 14. Met. 416.

Radiantis Phœbi ictus. Lucan. lib. 7. 214.

Rediens fugat astra. Hor. 3. Carm. 21. 24.

Serenatus Sil lib. 5. 181.

Uterque Phœbus, i. e. Oriens & Occidens. Ovid. 1. Met. 338.

PHŒBĒUS, a, um. Adj. [Φοιβεῖος] ut, Arte Phœbea pellere morbos. Ovid. 3. Fast. 827. h. e. Arte medica.

Chelys Phœbea. Lucan ad Pison. 159.

Flammæ Phœbeæ. Seneca Thyest. 9.

Ignea. Ovid. 5. Met. 389.

Lampas. Virg. 3. Æn 637.

Laurus. Ovid. 4. Trist. 2. 52.

Sortes. Ovid. 3. Met. 130.

PHŒBEIUS, a, um. aliud Adj. [Φοιβήϊος] Ovid. 15. Met. 642. Juvenis Phœbeius. i. e. Æsculapius.

Dona Phœbeia. Sidon. 4. Carm. 7.

PHŒBIGĔNA, æ. m. Phœbi filius, Æsculapius. Virg. 7. Æn. 773.

Fulmine Phœbigenam Stygias detrusit ad undas.

PHŒNON, Lacus est Arcadiæ: de quo Ovid. 15. Met. 332.

Est lacus Arcadiæ, Phœneon dixere priores,

Ambiguis suspectus aquis; quas nocte timeto,

Nocte nocent potæ; sine noxa luce bibuntur. Alii legunt Phœnon, Phenon, Pheneon, & Pheneum. V. not. Heins.

PHŒMONŎE, es. f. Filia Phœbi, & vates, quæ prima carmen heroicum cecinit, ut est auctor Hesiodus in Theogonia. Lucan. 5. 186.

PHŒNĪCIA, æ. vel PHŒNĪCE, es. f. [Φοινίκη] Asiæ regio: sic dicta a Phœnice, Neptuni & Libyes filio, ut Stephanus auctor est: ad quod accedit Sil. lib. 1. quum loquit, v. 89.

Et qui longa dedit terris cognomina Phœnix. Est autem Judææ conterminа. In ea sunt Tyros & Sidon urbes: Carmelus & Libanus montes, in quo tura leguntur. Cic. 11. Philip. 35. Tanti ejus in Syria nomen atque Phœnica est. [Tantum rectius Ferrar.

PHŒNIX, Icis. & pl. PHŒNICES, um. m. [Φοῖνιξ, Φοίνικες] Phœnices incolæ, quos Strabo lib. 16. arithmetica & astronomia insignes scribit. Lucanus item lib. 3. 221.

Phœnices primi, famæ si creditur, ausi

Mansuram rudibus vocem signare figuris. h. e. Fuerunt primi litterarum inventores. V. Plin. lib 5. cap 12.

Ob Syrorum & Phœnicum nimis solertem vafritiem, adagio locus factus est, Adversum Phœnicas Syri; quo usi sunt veteres, quoties versutus versuto imponere velle videbatur.

Phœnicum pacta. Phœnices, qui Carthagine potiti sunt, quum primum ad eam appulissent regionem, postularunt ab iis, qui id temporis Libyam incolebant, ut sibi liceret diem & noctem hospitio terræ uti. Quod quum impetrassent, jamque exacto concessi temporis spatio juberentur excedere finibus, recusarunt, affirmantes se pactos ut sibi fas esset illic noctesque ac dies commorari, videlicet ambiguitatem vocum ad suum commodum detorquentes. Unde proverbium esse natum ajunt, de pactis insidiosis & astutis. Auctor Suidas.

PHŒNICEUS, vel PHŒNICIUS, a, um. Adj. [Φοινίκεος] Quod est purpurei coloris. a purpura, quæ prima commendatione in Tyro tingebatur apud Phœnices, quos mutatis syllabis Pœnos appellamus. Plin. lib. 21. cap. 23. Aut enim Phœniceum florem habet, quæ & copiosissima est, aut purpureum, aut lacteum.

Chlamys phœnicea. Ovid. 14. Met. 345.

Color. Lucret. lib. 2. 829.

Vestes. Ovid. 12. Met. 104. [Hardoinus in Pliniano indice Phœniceus exhibet, Burmannus ubique apud Ovid Pœniceæ substituit, quam lectionem potiorem puto. Alioqui enim non Phœniceus sed Phœnicius per i, scribendum esset, ut Græci Φοινίκεος, non Φοινίκιος, neque Φοινικεῖος, quod pænult. produceret. Adde nec antepænult. in Phœnicius corripi posse a genit. Phœnīcis.

PHŒNICEA, æ. f. [Φοινίξ] Herba. Plin. lib. 21. cap 25. Est & herba phœnicea appellata a Græcis, a nostris vero hordeum murinum.

PHŒNISSUS, a, um Adj. ut,

Agmina Phœnissa, Punica. Sil lib. 17. 147.

Classis Phœnissa Sil. lib. 7. 409.

Cohors Stat. 9. Theb 527.

Dido. Virg 6. Æn 450.

Tyros. Ovid. 15. Met. 288. [Enim vero Patronym. f. est Phœnissa, Φοίνισσα, ut Cissa, Thressa, Libyssa, aliaque id genus, quæ poetæ per licentiam etiam in neutro pl. usurpant.

PHŒNICE,

Digitized by Google

PHŒNICE, es. f. [Φοινίκη] Insula maris Massilitani ad Antipolim, inter Stœchadas insulas numerata. Plin. lib. 3. cap. 5. extr.

PHŒNICIAS, æ. m. Ventus ab ortu solstitiali, medio regione inter ortum brumalem & meridiem flat. Plin. lib. 2. cap 47. Hard. Phœnicem. q. V.

PHŒNICITES, æ. m. [Φοινικίτης] Gemma balano similis. Plin. 37. 10.

PHŒNICIUM. V. PŒNICUM.

PHŒNICŎBĂLĂNUS, i. m. [Φοινικοβάλανος] Palmæ Ægyptiæ fructus. Plin. 12. 22. Myrobalano in unguentis similem proximumque usum habet palma in Ægypto, quæ vocatur adipsos, viridis, odore mali cotonei, nullo intus ligno. Colligitur autem paulo ante quam incipiat maturescere. Quod relinquitur, phœnicobalanus vocatur, & nigrescit, vescentesque inebriat.

PHŒNICOPTĔRUS, i. m. [Φοινικόπτερος] Avis rubentes pennas habens. Græci vocant φοινικοῦν rubrum: & πτερὸν alam. Juven. 11. Sat. 139.
Et Scythicæ volucres, & phœnicopterus ingens. Plin. lib. 10. cap. 48. Numidicæ in parte Africæ Numidia, omnesque jam in Italia, phœnicopteri linguam præcipui saporis esse.

PHŒNICŪRUS, i. m. [Φοινίκουρος] Avis a caudæ rubedine ita dicta, quæ hiberno tempore Eritacus appellatur. Plin. lib. 10. cap. 29. Vulgo apud nos Coeruus dicitur, parumque a Lusciniola distat. Quamdiu femina nos ovis, aut pullis incubat (nidificat vero in pertusa arbore) tamdiu masculus, quasi lugeret, pipissat. Avis est, quamvis minima, tamen superbissima, & invidiæ plenissima: unde & locum facit proverbio de duobus se invicem non ferentibus: Unicum arbustum duos non capit Eritacos.

PHŒNICUSSA, æ. f. [Φοινικοῦσσα] Una ex Vulcaniis insulis. Plin. 3. 9.

PHŒNIX, icis. m. [Φοῖνιξ] ut nunnulli asserunt, Filius fuit Agenoris regis, & frater Cadmi: vel, ut alii etiam ferunt, Agenoris pater, a quo regio, in qua habitabat, Phœnice, seu Phœnicia dicta.
Fuit & Phœnix, Amyntoris filius, teste Homero 8. Iliad. 438. A Peleo hospite comes Achilli datus. Ovid. 8. Met. 307.
Hippothoosque, Dryasque, & cretus Amyntore Phœnix.
Phœnix se a Peleo patre Achilli joveni comitem esse datum dicit ad bellum, ut illum efficeret oratorem verborum actoremque rerum. Cic. 3. de Orat. 54 ex l. c. Homeri.
Homericus Phœnix. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Reverendus Achilli Phœnix. Stat 3. Silv. 2. 96.

PHŒNIX, icis m vel f. [Φοῖνιξ] Avis. Plin. lib. 10. cap. 2. Æthiopes atque Indi, discolores maxime & inenarrabiles ferunt aves, & ante omnes nobilem Arabia phœnicem: haud scio an fabulose, unum in toto orbe, nec visum magnopere. Aquilæ narratur magnitudine, auri fulgore circa colla, cætera purpureus, cæruleam roseis caudam pennis distinguentibus, cristis fauces, caputque plumeo apice honestante. Primus atque diligentissimus togatorum de eo prodidit Manilius: Senator ille maximis nobilis doctrinis doctore nullo: neminem exstitisse qui viderit vescentem: sacrum in Arabia Soli esse, vivere annis 660, senescentem casiæ thurisque surculis construere nidum, replere odoribus, & superemori. Ex ossibus deinde e medullis ejus nasci primo ceu vermiculum, inde fieri pullum, principioque justa funeri priori reddere, & totum deferre nidum prope Panchaiam in Solis urbem, & in ara ibi deponere. Hæc & plura Plin. Ovid. 15 Met. 393.
Una est quæ reparet, seque ipsa reseminet ales:
Assyrii phœnica vocant. Vide illic plura.
Et vivax phœnix unica semper avis. Ovid 2. Amor. 6. 54.

PHŎLĔGANDROS, i. [Φολέγανδρος] Insula est una Sporadum, quam Aratus propter asperitatem Ferream vocat. Stephanus a Pholegandro Minois filio nomen accepisse ait.

PHŎLŎE, es. f. [Φολόη] Mons est Arcadiæ, ut scribit Pomponius. 2. 3. Lucan. lib. 7. 827.
Scilicet ipse petet Pholoen, &c.
Vertex Pholoes. Stat. 10. Theb. 228.
Est etiam Nomen mulieris. Virg. 5. Æn. 285.
Olli serva datur operum haud ignara Minervæ
Cressa genus Pholoe, &c. V. Hor. 1. Carm. 33. 9. & 2. 5. 7.

PHOLOETICUS, a, um. Adj. [Φολοητικός] ut, Pholoetica monstra. Sidon. Carm. 5. 230.

PHŎLUS, i. m. [Φόλος] Unus fuit ex Centauris Ixionis ex nube filius. Hic teste Servio in 8. Æneid. 294. Herculem suscepit hospitio, quum ad expugnandos Centauros pergeret, dicente Lucano, lib. 6. 391.
Hospes & Alcidæ magni, Phole, &c. Tandem in nuptiis Pirithoi, orto prælio inter Lapithas & Centauros occubuit, dicente Virgilio 2. Georg. 456.
—leto domuit Rhœtumque Pholumque.

PHŌNASCUS, i. m. [Φωνασκός] Vocis, pronuntiationisque magister & moderator. Dictio Græca. Quintil. lib. 11. 3. p. 1000 Burm. Sed cura (vocis) non eadem oratoribus, quæ phonascis, convenit. Sueton. de Augusto, cap. 84. Pronuntiabat dulci & proprio quodam oris sono, dabatque assidue phonasco operam. Factum nomen a verbo φωνὴ, Vox, & ἀσκέω quod significat Exerceo. Is autem vocem intorquere, remittere, lenire, exasperare docebat.
Est etiam Phonascus, Præcentor in choro. Sidon. 4. Epist. 11. Psalmorum modulator & phonascus.

PHŌNŎLĔNIDES, æ. m. Phonoleni filius. Ovid. 12. Met. 433. Sed suspectum est. V. Heins.

PHONOS, i. m. [Φόνος] Herba eadem quæ Atractylis, ita dicta ab eo quod sanguineum fundat succum. Nam Gr. cædem significat. Plin. lib. 21 cap. 16.

PHORBAS, antis. m. [Φόρβας] teste Servio, pater Ilionei Trojani, Æneæ in fuga comitis: Mercurio deo eloquentiæ favente semper pugnavit. Unde Virg. 5. Æn. 842.
— puppique deus consedit in alta
Phorbanti similis, funditque has ore querelas.

PHORBION, i. n. [Φόρβιον] Herba est, quam Dioscorides Orminum appellat. Galenus. lib. 8. de Simplicib. medicam. facultatib. cap. 159. Phorbii (inquit) semina ad leucomata, hoc est albugines, cum melle applicant.

PHORCUS, i. m. [Φόρκος] Nomen marinum. Apud Græcos dicitur Phorcys: Filius fuit Thoosæ Nymphæ & Neptuni, ut Servius est auctor in 5. Æn. 824.
Chorus Phorci, Dii qui sub Phorco agunt. Virg. 5. Æn. 240. Plin. lib. 36. cap. 5. Item Tritones, chorusque Phorci & Pristes, ac multa alia marina, omnia ejusdem manus, præclarum opus etiam si totius vitæ fuisset. [Nimis indocte in Thes. Lond. Phorcus pictor ac sculptor egregius ex hoc loco proponebatur, quum Plinius de Phorci choro in Scopæ operibus loquatur.
Exercitus Phorci, Idem. Virg. 5. Æn. 824.
Phorcus, etiam Piscis est. Plin. 32. 11. [Servius pr. Virg. loco Forcus littera Latina scribit.

PHORCYS, ÿos. m. Idem Gr. Pater fuit Medusæ. unde

PHORCȲNIS, idis. f. nomine patronymico, ipsa dicitur. Ovid. 5. Met 230.
Dixit: & in partem Phorcynida transtulit illam.

PHORCYS, ÿdos. f. [Φορκίς] aliud patronym. Propert. lib. 3. 21. 8.
Sectaque Persea Phorcydos ora manu. Al. Phorcidos.

PHORĪMON, i. n. [Φόριμον] Aluminis species. Plin. 35. 15.

PHORMIO, vel FORMIO, ōnis. Formiones, [Φορμίωνες] Tegetes sunt ex junciis aut straminibus contextæ, apud Ulpianum l. 12. §. 12. de instructo & instrumen legat. in P.

PHORMIO, ōnis. m. [Φορμίων] Philosophus, teste Cic. 2. de Orat. 75. Peripateticus, quum Annibal Carthagine expulsus Ephesum ad Antiochum venisset exsul: proque eo, quod ejus nomen erat magna apud omnes gloria, invitatus esset ab hospitibus suis, ut eum si vellet, audiret: quumque is se non nolle dixisset: locutus esse dicitur homo copiosus aliquot horas de Imperatoris officio, & de omni re militari: tum, quum cæteri, qui illum audierant, vehementer essent delectati, quærebant ab Annibale quidnam ipse de illo philosopho judicaret. Hic Pœnus, non optime Græce, sed tamen libere respondisse fertur, Multos se deliros senes sæpe vidisse: sed qui magis quam Phormio deliraret, vidisse neminem. Neque me hercule injuria: quid enim aut arrogantius, aut loquacius fieri potuit, quam Annibali, qui tot annos de imperio cum Populo Romano omnium gentium victore certasset, Græcum hominem, qui nunquam hostem, nunquam castra vidisset, nunquam denique minimam partem illius publici muneris attigisset, præcepta de re militari dare? Hactenus Cicero.
Phormio, Crotoniata dux, bello navali Lacedæmonios vicit. Hujus meminit Theopompus in Philippicis. V. Suid.
Fuit item alter hoc nomine dux Atheniensium in bello Peloponnesiaco, ut scribit Thucydides lib 2.
Fabula etiam Terentii hujus nominis nota est, in qua Phormio sycophanta primas agit.

PHORMUS, i. m. [Φόρμος] Syracusanus comicus, Epicharmi contemporaneus, Geloni tyranno familiaris, & filiorum ipsius altor, docuit fabulas septem quas commemorat Athenæus V. & Suid.

PHŎRŌNEUS, trisyll. i. m. [Φορωνεύς] Primus Inachi fluvii filius: hic initio dispersos populos in urbem coegit, appellavitque Phoronicon. Auctor Volaterranus. Alii dicunt Phoroneum Argivorum regem, filium habuisse Inachum, qui a se fluvium Inachum denominarit: quem fluvium postea poetæ pro ipso filio Phoronei accipiunt.
Magnus Phoroneus. Stat. 1. Theb. 251.

PHORONĒUS, a, um. Adj. [Φορώνειος] ut, Matres Phoroneæ. Stat 12. Theb. 465.
Antra Phoronea. Stat. 3. Silv. 2. 101.
A Phoroneo dicti sunt Achivi Phoronei.

PHORŌNIDES, is. m. [Φορωνίδης] patronym. quo nomine vocatur Inachus fluvius apud Senec Thyest. 1.

PHORŌNIS, idos. [Φορωνίς] patronym. f. Ovid. 1. Met. 668.
Nec superum rector mala tanta Phoronidos ultra
Ferre potest. Io puellam intelligit.

PHOSPHŎRUS, i. m. [Φωσφόρος] Veneris stella dicitur, quæ Latine Lucifer, ut testatur Cic. 2. de Nat. Deor 54 Martial. lib. 8. 21.
Phosphore, redde diem: quid gaudia nostra moraris?

PHŌTĪNUS, i. m. [Φωτεινός] Photinus & Achilla, Pompeji Magni, ex acie Pharsalica fugientis, imperio tamen Ptolemæi pueri regis Ægyptiorum, interfectores fuerunt. Alexander lib. 1. cap 2 Hic est enim Ptolemæus ille puer, qui Pompejum Magnum ex Pharsalo fugientem ministro Achilla, & Photino miseranda nece affecit.
Photinus etiam Sirmii episcopus, hæresiarcha, sive caput Photinianorum, initium Christi ex Maria prædicantium, & divinam ejus ab æterno naturam negantium. V. Sulp. Sev. 2. 37. Socrat. Hist. Eccles. 2. 29.

PHOXON, [Φοξόν] Figura capitis depravata, non oblongæ sphæræ similis, sed quæ est acuminato vertice. Galenus lib. singul. de ossibus ad tiron. cap. 1.

P H R

PHRAĀTES, is. m. [Φραάτης] Rex Parthorum & Persarum fuit: de quo sic Strabo lib. 6. extr. Itaque non solum tropæa Romam miserunt Parthi, quæ adversus Romanos quondam erexerant, verum etiam liberos suos Cæsari Augusto credidit Phraates. Hujus meminit & Hor. 1. Epist. 12. 27.
— jus, Imperiumque Phraates
Cæsaris accepit genibus minor, &c.

PHRADMON, onis. m. [Φράδμων] Statuarius. Plin. 34. 8.

PHRAGMITES, is. m. [Φραγμίτης] Calami genus. Plin. lib. 32. cap. 10. Phragmitis radix recens tusa luxatis medetur, & spinæ doloribus ex aceto illita.

PHRANICATES, æ. m. Parthorum Imperator ille, qui cum Ventidio, apud Trapezunta decertavit. Strabo lib. 16. Nisi lectio corrupta est. Al. Φρανικάτης.

PHRAORTES, is. m. [Φραόρτης] Rex Indorum, de quo Philostrat. in Vita Apollonii.
Phraortes, filius Orodis regis Persarum, occiso patre regnum occupavisse dicitur. Hor. 2. Carm. 2 17.
Redditum Cyri solio Phraorten
Dissidens plebi, numero beatorum
Eximit virtus. [Emendati tamen codd. hoc loco Phraaten legunt. V. Justin. lib. 42. extr. Suid. Φραάτης.

PHRĀSIS, is, vel ĕos. f. [Φράσις] Forma loquendi, & dicendi modus. Quintil. lib. 2. cap. 1. Dicta ἀπὸ τοῦ Φράζειν, quod est Fari & differere.

PHRATRIÆ, arum. [Φρατρίαι] de quibus meminit in Politicis Aristoteles, sunt Conventus quidam hominum, aut etiam conventicula, quasi pagi, propria sibi sacra peculiariaque communiter habentium: ab eo dictæ Phratriæ, quod communi puteo utantur, quod Græce φρέαρ dicitur. Quo nomine primum quas confratrias hodie dicimus, id est communem quandam religionem, appellatas esse puto, non autem ab eo quod fratres sint illi inter quos cultus ille sacrorum quorundam intercedit Bud. Φρατρία, ας, ἡ, conventiculum, secta, sodalitas, tribus, contubernium. V Suid.

Phratores, um. m. [Φράτορες] Græce dicuntur, Qui ejusdem sunt phratriæ: ut Tribules, Qui ejusdem sunt tribus. V. Suid.

Phrenes, um. f. [Φρένες] dicuntur a Græcis Præcordia, quæ extra nuncupant. Galen. lib. 5. de Interioribus, docet propria Diaphragma i. e. Septum transversum, dici Phrenas: eo quod propter apostema diaphragmatis, gignatur phrenitis. Aristoteles Præcordia dici autumat Phrenas, a mente & prudentia, quæ Græce dicitur φρὴν. Subtilitas enim mentis, ut ait Plin. 11. 38. præcordiis accepta fertur.

Phrenitis, idis. f. [Φρενῖτις] Morbus lædens mentem, & ad insaniam, furoremque deducens. Morbus acutus in febre superveniens, quo ægrotantes despiunt, & aliena loquuntur. Quidam volunt Phreneniti dem appellari. V. Cels. 2. 1. & 3. 18.

Phrenesis, is. f. [Φρένησις] Idem. Juven. 14. Sat. 136.

Quum furor haud dubius, quum sit manifesta phrenesis. Plin. lib. 9. cap. 9. Semen instillatur in oleo decoctum capiti in lethargia & phrenesi.

Phreneticus, a, um. Adj. [Φρενητικὸς] Qui phrenesi laborat. Martial. lib. 11. 28.

Invasit medicum Sica phreneticus. Acte. Cic. 1. de Divin. 81. Ego autem haud scio, an nec cardiacis hoc tribuendum sit, nec phreneticis.

Phreniticus, a, um. Adj. [Φρενιτικὸς] Iidem quod Phreneticum. Cels. 3. 18. Ex Phreniticis alii hilares, alii tristes sunt.

Phrenitizo, are. [Φρενιτίζω, φρενίζω, φρενιτιάω, φρενιτιάω] Cæl. Aurel. præfat. Acut. Phrenetizandi causas dicere.

Phricion, i. n. [Φρίκιον] Mons Locrensium, a quo Cuma civitas Phriconis dicta est. Strab. lib. 13. conf. Steph.

Phrixa, æ. f. [Φρίξα] Urbs Peloponnesi triginta non amplius stadiis ab Olympia distans, alio nomine Phæstos appellata. Hinc

Phrixæus, a, um. Adj. [Φριξαῖος] Gentile. Stephan.

Phronesis, is. f. [Φρόνησις] Prudentia. Cic. 1. Offic. 135. Prudentiam enim quam Græci φρόνησιν dicunt, aliam quandam intelligimus, quæ est rerum expetendarum fugiendarumque scientia. Hinc diminut.

Phronesium, i. f. [Φρονήσιον] Meretriculæ nomen est apud Plaut. in Merc. Latine Prudentulam vel Prudentillam sonat.

Phrynolochion, i. n. [Φρυνολόχιον] Animal quoddam, quod se ignorare Plinius ait, quum tamen remedio esse quartanis ex Chrysippo idem auctor commemoret lib. 30. cap. 11.

Phrygia, æ. f. [Φρυγία] Regio Minoris Asiæ, a Phryge amne, qui eam a Caria dividit. Vel a Phrygie Cecropis filia, uti Dardania, a Dardano Jovis filio: Inde a Troe, Erichthonii Dardani filio, Troja: In qua Ilion. Vel a Phrygio oppido Macedoniæ, sive Brygio: unde colonos profectos ajunt in Phrygiam. Duæ tamen feruntur Phrygiæ, Major scilicet & Minor, quæ Epictetus dicta fuit. Phrygia ab Aquilonis parte est Galatiæ collimitata, a Meridie Lycaoniæ, Pisidiæ, Mygdoniæque contermina. In ea est Ida Mons, & Tmolus, & Pactolus fluvius. Meminit Cic. in Orat. 25.

De Phrygia & Phrygibus scribit Plin. lib. 5. cap. 32.

Pinguis Phrygia. Hor. 2. Carm. 12. 22.

Phryx, ygis. m. [Φρύξ] Qui ex Phrygia est. Dicitur & Phrygius.

Eversi Phryges. Senec. Troad. 6.

Ruricolæ Phryges. Ovid. 11. Met. 91.

Sero sapiunt Phryges. Hoc proverbium ex vetustissima tragœdia Livii Andronici mutuo sumptum est, quæ inscribitur Equus Trojanus. Cic. 7. Fam. 16. In equo Trojano scis esse in extremo, Sero sapiunt. Convenit in eos, quos stulte factorum sero pœnitet. Siquidem Trojani tot jam acceptis cladibus, vix decimo demum anno de restituenda Helena consultare cœperunt: quam si statim initio reposcenti Menelao reddidissent, innumerabilibus sese calamitatibus subduxissent. Erasmus.

Phryx plagis emendatur; In barbaros servilique ingenio homines dicitur, qui non pudore, neque monitis, sed verberibus redduntur meliores: quum contra generosus animus, ut ait Seneca, rectius ducatur, quam trahatur. Cic. pro Flacc. 65. in testes Asiaticos, Asia vestra constat ex Phrygia, Mysia, Caria, Lydia. Utrum igitur nostrum est, an vestrum hoc vetus proverbium, Phrygem plagis fieri solere meliorem? Ex Erasmo.

Phryges, Barbarorum nomine per quandam velut excellentiam apud antiquos intelligi deprehendas. Cic. 1. Tusc. 85. ex Poeta,

Astante ope Barbarica. i. e. Stante Phrygum imperio. conf. ops, opis. Hor. 1. Epist. 2. 7.

Græcia Barbariæ lento collisa duello. i. e. Phrygiæ. Et apud eundem Epod. 9. 5.

Sonante mixtum tibiis carmen lyra

Hac Lydium, illis Barbarum. h. e. Phrygium. Al. Hac Dorium. Virg. 2. Æn. 504.

Barbarico postes auro, spoliisque superbi. i. e. Phrygio. Phryges enim opibus & auro abundabant, opinioque Græcorum erat eos opulentos fuisse, ut & Persas. Itaque ut Barbarus ætate Demosthenis dicebatur rex Persarum, sic qui de bello Trojano scripsere, aut tragœdias illius argumenti attigerunt, per Barbaros, Phryges intellexerunt: quanquam latius Barbari nomen patet. Ex Turnebo. [Conf. Suid. in Φρύξ.

Phrygius, a, um. Adj. [Φρύγιος] Qui ex Phrygia est. Cic. pro Rosc. Amer. 90. Quis ibi non est vulneratus ferro Phrygio?

Æquor Phrygium. Virg. 1. Æn. 385.

Arces Phrygiæ. Ovid. 13. Met. 44.

Cantibus Phrygiis incitari. Cic. 1. de Divin. 114.

Catervæ. Lucret. lib. 2. 630.

Clades. Ovid. 14. Met. 562.

Homo. Cic. 1. Q. frat. 16.

Judex Phrygius, Paris. Catul. 56.

Lapis Phrygius, Marmor. Hor. 3. Carm. 1. 41.

Lapis Phrygius gentis nomen habet: est autem gleba pumicosa. Plin. lib. 36. cap. 19.

Mater Phrygia, Cybele. Ovid. 2. Fast. 55.

Nemus. Catul. 59. 18.

Urbes. Virg. 6. Æn. 783.

Phrygio, onis. m. [Φρυγίων] Qui acu pingit, vel qui vestes acu intexit. Phryges enim primi invenere talem texturam. Plin. lib. 8. cap. 48. Plaut. Aul. 3. 5. 34.

Stat fullo, phrygio, aurifex, lanarius. V. Serv. in Virg. 3. Æn. 484.

Phrygianus, a, um. Adj. [Φρυγιανὸς] ut, Phrygianæ vestes: h. e. Acu pictæ, & filis aureis decoræ. Plin. lib. 8. cap. 48. Togas rasas, Phrygianasque D. Augusti novissimis temporibus cœpisse, scribit Fenestella. Harduinus notat, in MSS. omnibus esse Phrygioniæ, ut a Phrygio, onis, adjectivum formatum videatur.

Phryne, es. f. [Φρύνη] Nomen meretricis apud Athenas, de qua Quintil. lib. 2. cap. 15. Athen. lib. 14. Thespiensem dicit usque adeo venustam & eximia forma, ut quum in judicium capitis educta esset, plurimisque & gravissimis criminibus premeretur, nulla ei res alia ad absolutionem fuerit suffragata, quam formæ præstantia. Nam Hyperides orator, qui eam defendebat, quum esset hæc opinio, judices eam condemnaturos, constitutam eam in eorum conspectu, tunicamque a pectore abscidit, ut nudas ejus papillas, & nudum pectus aspicerent: tantamque & oratione & hoc facto judicum misericordiam commovit, quum eam tanquam Veneris sacerdotem oleo perfunderet, ut judices, religione quadam animis eorum occupatis, ac deterritis, non sint ausi eam condemnare: qua absoluta Euthias accusator iratus, quod e judicio victus in re tam aperta discessisset, nullam postea causam dixit. Monuit Lambin.

Phryne, Puellæ nomen libertinæ, apud Hor. Epod. 14. 16.

Phrynichus, i. m. [Φρύνιχος] Atheniensis tragicus, Thespidis discipulus, qui primus vultum femineum protulit in scenam, & tetrametrum invenit: filium habuit Polyphradmonem poetam, & ipsum tragicum: docuit tragœdias novem. Meminit Strab. lib. 14.

Phrynichi lucta. Diogenianus indicat dictitari suetum de iis, qui astu dolisque negotium peragunt. Fuit is Phrynichus Lacedæmoniorum proditor. Ex Erasmo. conf. Suid.

Phrynion, i. n. [Φρύνιον] Herba eadem cum Paronychia, ita dicta quod τοῖς φρύνοις, hoc est rubetis adversetur. Plin. lib. 25. cap. 10.

Phrynis, is. m. [Φρύνις] Citharœdus nobilis fuit, patria Mytilenæus, discipulus Aristoclidis, qui genus suum ad Terpandrum referebat. Hic primus Athenis visus est citharœdus, Callia summum magistratum gerente. V. plura de eo apud Suid.

Phrynondas, æ. m. [Φρυνώνδας] Viri proprium, qui quum esset hospes Athenis, in negotiis Peloponnesiacis versabatur, homo versutus, maleficus, impostor, summus malarum rerum artifex: ut hominis vocabulum in rei transierit appellationem. Etenim quoties insigniter malum & sceleratum accipi volebant, Phrynondam appellabant. Hinc proverbium Phrynondas alter, de improbo. Hujus meminit Lucian. in Pseudomante, inter nobiles facinorosos. p. 749. Græv. conf. Suid.

Phrynos, i. m. [Φρῦνος] a Græcis Ranæ genus appellatur omnium maximum, in vepribus tantum vivens, unde & Rubetam Latini appellant. Plin. lib. 32. cap. 5. Rubetas hujusmodi plenas veneno malo esse ait.

Phryx, ygis. m. [Φρύξ] Fluvius, qui Phrygia, cui & nomen dedit, a Caria disterminata, in Hermum Smyrnæ amnem influit. Plin. lib. 5. cap. 29.

Phryxus, i. m. [Φρίξος] Athamantis regis Thebarum ex Nebula filius, fraterque Helles, qui quum novercales insidias Inûs ferre non possent, & consentiente patre aufugerent, in Asiamque trajicerent, vecti ariete, cujus vellus erat aureum, Helle puerili more exterrita, decidit in Pontum, eique nomen Hellesponto fecit. Lucan. lib. 4. 57.

— delapsæ portitor Helles. Phryxus autem incolumis evasit, Colchosque pervenit.

Æolius Phryxus. Valer. 6. Argon. 542.

Æquoreus. Stat. 5. Theb. 475.

Grajus. Valer. 6. Argon. 362.

Pius. Valer. 2. Argon. 600. V. Heins.

Profugus. Valer. 1. Argon. 520. Scribitur & Phrixus, Φρίξος, per i.

Phryxeus, a, um. Adj. [Φρύξειος] ut, Aries Phryxeus. Seneca Medea. 7.

Mare Phryxeum. Senec. Herc. OEth. 7.

Ovis. Ovid. 6. Epist. 104.

Vellera. Ovid. 7. Met. 7.

P H T

Phthia, æ. f. [Φθία] Oppidum est Thessaliæ, Achillis patria, ut scribit Servius in illud Virg. 1. Æn. 284.

Quum domus Assaraci, Phthiam, clarasque Mycenas
Servitio premet, ac victis dominabitur Argis. Hinc

Phthius, a, um. [Φθίος] Adj. gentile; ut, Vir Phthius. Propert. 2. 14. 38. Achilles Phthius. Hor. 4. Carm. 6. 4.

Phthiota, æ. m. [Φθιώτης] Qui Phthiam habitat. Cic. 1. Tusc. 21. Primo libro loquentes multos facis, duobus Pherecratem quendam Phthiotam senem, quem ait a Deucalione ortum, &c.

Phthiotis, idis. f. [Φθιῶτις] Strab. lib. 9. Una a quatuor partibus Thessaliæ.

Phthioticus, a, um. Adj. [Φθιωτικὸς] Catul. Argon. 62. 35.

Deseritur Scyros, linquunt Phthiotica Tempe.

Phthiriasis, is. f. [Φθειρίασις] Latinis dicitur Morbus pedicularis, ἀπὸ τῶν φθειρῶν, quos & pedes & pediculos vocamus. Plin. lib. 20. cap. 1. Sic & contra phthiriasin bibitur, & hydropises.

Phthirophagi, orum. m. [Φθειροφάγοι] Populi sunt juxta Pontum Euxinum, de quibus Strab. lib. 11.

Phthirophoros, [Φθειροφόρος] epitheton piceæ, de qua Plin. 16. 10. V. Theophrast. Hist. 2. 3.

Phthisis, ios. f. [Φθίσις] Corruptio, Tabes, morbus quo pulmonis exulceratio fit, ἀπὸ τοῦ φθίειν, quod est Corrumpere, tabefacere: unde phthisici vocantur. Sunt qui Phthisin, Phthoen, φθόην, quoque appellent: sed illud genus maxime quo sanguis rejicitur. Juven. 13. Sat. 95.

Et phthisis, & vomicæ putres, & dimidium crus. Columel. lib. 6. cap. 14. pr. Est etiam illa gravis pernicies, cum pulmones exulcerantur. Inde tussis, & macies, & ad ultimum phthisis invadit.

Phthisis præterea, ut tradit Paul. Ægineta Medicinæ tertio, est Pupillæ affectio angustioris factæ debiliorisque, ac etiam rugosioris: in qua paulo majore sese ostentant objecta.

Phthisicus, a, um. Adj. [Φθισικὸς] Phthisi laborans. Plin. 24. 15. & 26. 11. V. etiam Scribon. Larg. Compos. 186. Martial. 11. 21.

Quam quæ de phthisico lapsa est armilla cinædo. V. ibi Scriver. & Gruter.

Phthisisco, ĕre. Phthisi laborare. Sidon. 5. Epist. 14. Jecorosis & phthisiscentibus medicabilis.

Phthongus, i. m. [φθόγγος] Sonus Latine dicitur: unde Diphthongus. Plin. de harmonia diapason, lib. 2. cap. 22. In ea Saturnum Dorio moveri phthongo, Jovem Phrygio, & in reliquis similia, jucunda magis, quam necessaria subtilitate.

Phthongarion, i. n. [φθογγάριον] Tibiarum genus est, quibus Phonasci modos vocis & tenores regebant, qualis erat fistula Gracchi, quam Tonorium vocat Quintilianus. Meminit in pneumaticis Hero. Ex Turnebo.

Phthŏria, orum. n. pl. [φθόρια] sunt Medicamenta quibus utuntur abigendis infantibus in utero enectis: quæ Ecbolia quoque dicuntur, id est Ejectoria. Plinius de Scammonite vino, lib. 14. cap. 16. Hoc vinum (inquit) phthorium vocant, quoniam abortus facit. Sic enim in antiquis exemplaribus legitur manu scriptis: licet in impressis Ectrometium legatur verbum subdititium. Est a φθορά, Corruptio.

Phthūris, is. f. [Φθοῦρις] Æthiopiæ oppidum, unum ex his, quæ C. Petronius, cum ab Augusto Ægypto præfectus esset, expugnavit. Plin. lib. 6. cap. 29.

P H U

Phū, [φοῦ] vocant aliqui Nardon Agrion, sive Creticum, folio oleris atri, caule cubitali, geniculato, flore in purpura albicante, radice obliqua villosaque, & imitante avium pedes. Dioscorid. lib. 1. & Plin. lib. 12. cap. 12. Officinæ *Valerianam majorem* nominant.

Phuthæi, orum. m. Populi Mauritaniæ, quorum originem refert Josephus ad Puth filium Cham, filii Noe. (Foste a Phthut, Φοὺτ, Tingitanæ, Agathod.

P H Y

Phy, [φῦ] Interjectio mirantis, teste Donat. Ter. Adelph. 3. 3. 59.

> Syre, præceptorum plenus istorum ille. S. phy:
> Domi habuit unde disceret?

Phȳcis, ĭdis. f. [φυκίς] Piscis est verno tempore varius, reliquis anni partibus candidus, ex alga nidificans, & in nido ova pariens. Plin. lib. 9. cap. 26.

Phycītes, æ. m. [φυκίτης] Gemma algæ colorem habens. Plin. lib. ult. cap. 10.

Phȳcos, i. m. [φῦκος] Frutex. Plin. lib. 13. cap. 25. Non habet linguæ alia nomen, quod Græci vocant phycos; quoniam alga herbarum magis vocabulum intelligitur: hic autem est frutex: folia lata colore viridi gignit, quod quidam prason vocant, alii zostera. Alterum genus ejusdem capillaceo folio, simile fœniculo, in saxis nascitur: Superius in vadis haud procul litore.

Phȳcus, untis. [Φυκοῦς] Cyrenarum promontorium, ut scribit Plin. lib. 4. cap. 12. Lucan. lib. 9. 40.

> — tunc ausum classi præcludere portus,
> impulit, ac sævas meritum Phycunta rapinas
> Sparsit.

Phȳcussæ, arum. f. [Φυκοῦσσαι] Insulæ sunt Libyæ adjacentes, ita dictæ ab algæ copia, quæ φῦκος a Græcis appellatur. Stephan.

Phȳgela, æ. f. Oppidum in Pannonia a fugitivis conditum. Plin. lib. 5. cap. 29.

Phygethlon, i. n. [φύγεθλον] Tumor est non altus, sed latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distensioque vehemens est, & major quam pro magnitudine tumoris, interdum etiam febricula: idque tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur. Fit maxime aut in cervice, aut in alis, aut in inguinibus. Panum ad similitudinem figuræ nostri vocant. Hactenus Cels. lib. 5. cap. 28. 10.

Phylăce, æ. f. pr. o. [φυλακή] Locus custodiæ, carcer. Plaut. Capt. 3. 5. 93.

> Illic est abductus recta in phylacam, ut dignus est.

Phylacista, æ. m. [φυλακίτης] Custos carceris. Plaut. Aul. 3. 5. 44.

> Trecenti constant phylacistæ in atriis.

Turnebus Artifices intelligit in atriis exspectantes, vel manupretium, vel mercis mercedem flagitantes, qui quod in atriis diutius exspectant & morantur, custodes & phylacistæ appositi videntur.

Phylăcē, es. f. pr. c. [Φυλάκη] Oppidum est Phthiotidis, regionis Thessaliæ, cujus meminit & Homer. in Catalogo navium. Il. β. 700. Sub imperio Protesilai fuit. Hinc

Phylăcĭdes, æ. m. [Φυλακίδης] Protesilaus. Ovid. 2. de Arte Am. 356.

> Phylacides aberat, &c.

Phylăcēius, a, um. Adj. [Φυλακήϊος] Ovid. 5. Trist. 14. 39.

> Ut vivat fama conjux Phylaceia, &c.

i. e. Laodamia Protesilai uxor, qui e patria erat Phylace.

Phylactērium, i. n. [φυλακτήριον] Græca dictio est ἀπὸ τοῦ φυλάττειν, hoc est a custodiendo, asservando, sive tuendo deducta, significatque, modo Antidotum, quo nos adversus venena munimur & præmunimus, modo Locum custodiæ destinatum. Hoc etiam nomine dicebantur Pharisæorum tabulæ, sive membranæ Decalogi præcepta inscripta habentes: quas illi & fronti & brachiis affigebant, ut eorum oculis nunquam non obversarentur. Qua de re scribit Erasmus in Matthæum: Pharisæi, quo viderentur admodum observantes legis, scribebant Decalogum in membranis, seu duobus voluminibus, quorum alterum fronti coronæ vice circumponebant, alterum brachio, ut sive quo manum porrigerent, essent in conspectu; sive caput movissent, ob oculos essent. Hunc morem testatur Hieronymus ad suam usque ætatem durasse apud Judæos, Persas, ac Babylonios: atque eos, qui id facerent, apud illos habitos ceu religiosos, quasi sic præstarent id quod Deus juberet per Mosen, servari præcepta sua. Hæc Erasm.

Phylacterius, i. m. [φυλακτήριος] Phylacterii vocabantur, Qui phylacteria seu amoleta conficiebant præbebantque. V. Balsam. ad Canon. 61. Concil. in Trullo

Phylarchus, i. m. [φύλαρχος] Ordinis, sive dignitatis nomen in Equestri militia. Erat enim equitatus divisus in classes quasdam, quas illi φυλὰς appellabant, quibus qui præerant φυλάρχους appellabantur. Omnes autem uni parebant Hipparcho, hoc est equitatus totius præfecto: quem Latini sub Dictatore, Magistrum equitum appellabant. V. Cic. 15. Fam. 1. & Ammian. 24. 2.

Fuit item hoc proprium nomen historici cujusdam Atheniensis, sive Sicyonii, aut, ut alii malunt, Naucratitæ, qui Pyrrhi Epirotæ bellum adversus Peloponnesios, libris viginti octo conscripsit: item alia complura, quæ recensentur a Suida.

Phyle, es. f. [Φυλή] Castellum Atticæ. Corn. Nepos 8. 2. V. Steph. & Meurs. lib. de Pop. Attic. p. 144.

Phyleus, i. m. [Φυλεύς] Jovis filius & pater Megetis viri fortissimi, qui in bello Trojano præfuit Dulichiis, Echinadumque insularum incolis. Homer. in Catalogo navium.

Phyllanthes, is. f. [φυλλάνθης] Herba est ex genere aculeatarum, sed mitioribus aculeis, ab radice tantum foliata. Plin. lib. 21. cap. 16.

Phyllanthion, i. n. [φυλλάνθιον] cognomento Dyticon, herba est Democrito, purpuram tingentibus utilis. Hermol. in Corol.

Phyllis, ĭdis. f. [Φυλλίς] (inquit Servius) Regina Thracum fuit, & Lycurgi Thracum regis filia. Hæc Demophoontem, Thesei filium, regemque Atheniensium, redeuntem de Trojano bello dilexit, & in conjugium suum rogavit; ille ait ante se ordinaturum rem suam, & sic ad ejus nuptias reversurum. Profectus itaque cum tardaret, Phyllis & amoris impatientia, & doloris impulsu, quod se spretam esse credebat, laqueo vitam finivit, & conversa est in arborem sui nominis, id est amygdalum sine foliis. Postea reversus Demophoon, cognita re, ejus amplexus est truncum, qui, velut sponsi sentiret adventum, folia emisit. Unde etiam Phylla sunt dicta a Phyllide, quæ ante Petala dicebantur. Sic Ovidius in Metamorphoseōn libris. Hæc Servius enarrans illud Virg. 5. Ecl. 10.

> Incipe Mopse prior, si quos aut Phyllidis ignes,
> Aut Alconis habes laudes, aut jurgia Codri.

Rhodopeia Phyllis. Ovid. 2. Epist. 1.

Phyllis, Nutrix Domitiani Imperatoris. Suet. in Domit. cap. 17. Cadaver ejus, populari sandapila per vespillones exportatum, Phyllis nutrix in suburbano suo, Latina via, funeravit.

Phyllis, [Φυλλὶς] Amnis Bithyniæ, e quo Phylli, Phyllienſesque dicuntur, ut ait Strab. V. & Steph.

Phyllon, i. n. [φύλλον] Spina est sine caule, sine flore, sine echino, foliis longis, aculeatis & lactucæ similibus. Aliis nominibus Polygonaton appellatur, & Leucacantha. Plin. lib. 22. cap. 16.

Phyllus, i. m. [Φύλλος] sive **Phyllus**, untis. [Φυλλοῦς Stephano] Oppidum Thessaliæ in tractu Phthiotidis: e quo Apollo Phylleus cognominatus est Strab. lib. 9.

Phȳma, ătis. n. [φῦμα] Cels. lib. 5. cap. 28. 9. Phyma est tuberculum furunculo simile, sed rotundius, & planius, sæpe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit: Phyma etiam latius patere consuevit, sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divisum est pus, eodem modo apparet ventriculus: quod in furunculo non invenitur, verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Lind. legit, Ubi divulsum est, pus eodem modo apparet: ventriculus, qui in furunculo, non &c. Idem lib. eodem cap. 18. Aristonis malagma etiam recentia phymata, doloresque omnes discutit.

Phynon, ōnis. m. Collyrium Euelpidis. Cels. 6. 6. 20.

Phȳrama, ătis. n. [φύραμα] Massam significat. Gummi genus. Plin. 12. 23.

Physa, æ. [φῦσα] Piscis quidam ex genere testaceorum, Nilo fluvio peculiaris. Strab. lib. ult.

Physco, onis. [φύσκων] Crassum & ventricosum denotat. Cognomen fuit Ptolemæi septimi, principis Alexandrini, quo dominante Polybius Alexandriam profectus est. Strab. lib. 16.

Physcus, i. m. [Φύσκος] Cariæ oppidum e regione Rhodi insulæ. Strab. lib. 14.

Stephanus etiam ejusdem nominis urbem collocat in Locride, quam dictam vult a Physco Ætoli filio, Amphyctionis nepote, pronepote vero Deucalionis.

Phȳsemata, n. pl. [φυσήματα] sunt Conchæ, quæ audito tonitru pavent, ac repente comprimuntur. Plin. lib. 9. cap. 35.

Physes, [φύσεις] sunt Gemmæ, quæ ad naturalium similitudinem effictæ sunt ab artificibus. Plin. lib. 37. cap. 12.

Phȳsētes, ēris. m. [φυσητήρ] Genus piscis marini, admirabili magnitudine. A φυσάω spiro, vel sufflo. Plin. lib. 9. cap. 4. Maximum animal in Indico mari pristes & balæna est: in Gallico Oceano physeter, ingentis columnæ modo se attolens, altioremque navium velis diluviem quandam eructans. Avienus in Arato.

> Delphinos virides, & physeteres anhelos.

Physeteres ajunt plurimum navigantibus nocere. De illis ex Nearcho scribit Strab. lib. 15.

Physis, is. f. pr. c. freq. br. [φύσις] Latine Natura dicitur. Hinc

Physĭcos, a, um. Adj. [φυσικός] Naturalis.

Ratio physica. Cic. 2. de Nat. Deor. 55.

Explicare aliquid Physicum. Cic. 2. de Divin. 122.

Physica, æ. vel **Physice**, ēs. f. [φυσική] Scientia Naturalis, seu rerum Naturalium. Cic. 1. Acad. 25. Sed enitar ut Latine loquar, nisi in hujuscemodi verbis, ut philosophiam, aut rhetoricam, aut physicam, aut dialecticam appellem.

Physica, orum. n. pl. [φυσικά] ut, Physica Aristotelis, Libri qui de rebus naturalibus tractant.

Ne physicorum quidem ignarum oratorem esse volo. Cic. in Orat. 119.

In physicis, quibus maxime gloriatur, totus est alienus Epicurus. Cic. 1. de Fin. 17.

Physĭcus, i. m. [φυσικὸς] Qui physicæ scientiæ dat operam. Cic. 1. de Nat. Deor. 78. Sed tu hoc, physice, non vides, quam blanda conciliatrix, & quam sui sit lena ipsa natura.

Speculator venatorque naturæ physicus. Cic. 1. de Nat. Deor. 84.

Physĭcē, Adv. [φυσικῶς] Cic. 3. de Nat. Deor. 81. Eodemque tempore illa omnia, quæ a te physice dicta sunt de vi ignea, deque eo calore, &c.

Physiŏgnōmon, ōnis. m. [φυσιογνώμων] Qui hominum naturam, i. e. mores, ex corpore vultuque cognoscit. Cic. de Fato, 10. Quid Socratem, nonne legimus quemadmodum notarit Zopyrus physiognomon, qui se profitebatur hominum mores, naturasque, ex corpore, oculis, vultu, fronte, pernoscere. Scribitur & Physignomon per ellipsin a poetis, ut in 'Ανθ. 5. 8.

Physiognōmōnia, æ. f. [φυσιογνωμονία] Naturæ regula: nam id verbum significat morum naturarumque hominum ex inspectione vultus prædictionem. V. dict. superior.

Physiŏlŏgus, i. m. [φυσιολόγος] De naturis disserens.

Physiologia, æ. f. [φυσιολογία] Cic. 1. de Nat. Deor. 20. Hunc

censes, primis (ut dicitur) labris gustasse physiologiam, id est naturæ rationem, qui quicquam quod ortum sit, putet æternum esse posse? Rationem naturæ physiologiam Græci appellant. Cic. 1. de Divin. 90. Pervertere physiologiam. Cic. 2. de Divin. 37. Dum aruspicinam veram esse vultis, physiologiam pervertitis.

PHYTEVMA, ătis. n. [φύτευμα] Herba est amatoria, quare ob id eam contemnunt qui de herbarum viribus aliquid scriptum accuratius reliquerunt. V. Dioscoridem lib. 4. cap. 125. Plin. lib. 27. cap. 12.

P I

PI. Pius, Pie. PIC. Picenum. PIC. VRB. Picenum Urbicarium. PIENT. PIENTISS. Pientissima, Pientissimus. PIET. Pietas. PIGMENTR. Pigmentarius. PIISS. FORTISS. FELICISS. D. N. Piissimus fortissimus felicissimus dominus noster. PISAVR. PVBLIC. Pisaurenses publice.

PIABILIS, PIACULARIS, PIACULUM, V. PIO.

PIALÆ, arum. Populi in Scythia, qui cum Parthis ex æquo vivunt, ac degunt. Plin. lib. 6. cap. 17.

PIAM, syllabica adjectio, quæ ornatus tantum causa ponitur: ut Quispiam.

PIAMEN, PIATRIX. V. PIO

PIASUS, i. m. [Πίασος] Pelasgorum dux, de quo sic Strabo scribit: In Larissa Phriconide dicunt Piasum coli, quem tradunt, quum Pelasgorum dux esset, Larissæ filiæ amore captum fuisse: quumque puellæ violentiam attulisset, contumeliæ pœnas luisse: nam quum vini dolium pronus inspiceret, puella (quod rem resciverat) illum per pedes capiens & attollens in dolium dejecit. Strabo lib. 13.

P I C

PĪCA, æ. f. [κίσσα, ψιττακός] Avis, magnitudine palumbæ, alis variis colore, & præsertim cæruleo depictis, humana verba profarens. Martial. lib. 14. 76.

> Pica loquax certa dominum te voce saluto:
> Si me non videas, esse negabis avem.

Plin. lib. 10. cap. 33. Picæ quum diligentius visum ab homine nidum sensere, ova transferunt alio. Ovid. 5. Met. 299.

> Institerant ramis imitantes omnia picæ.

Pica alia est, sub ventre alba, superius nigra, quæ varia appellatur.

Pica, est in gravidis Languor ille & mollities dissoluti & cuncta fastidientis stomachi. Dictum ab ave pica, quoniam ejusmodi aves varia soleant appetere quum sunt prægnantes. V. MALACIA.

Pica, inquit Paulus Ægineta lib. 1. cap. 1. circa tertium maxime fit impregnationis mensem: eo quod fetus non possit totum id, quod pro alimenti ratione ad uterum affertur, consumere, nimirum imbecillior, ita ut ex hoc ipso variæ in stomacho superfluitates redondent. Unde etiam varia & absurda appetunt, velut carbones extinctos, cimoliam terram, & alia multa. Hac enim de causa etiam appellationem hanc affectio ipsa adepta est, ob picæ animalis varietatem, aut quod etiam illa sæpe hac effectione corripitur.

Picæ, apud Festum sunt Sphinges: unde & apud eum Piesti. Quanquam & Pici, ex se Picatos propagare possunt, qui Latinis sunt avidæ illæ volucres feræ, Griphes vocatæ, aurum e cavernis penitus egerentes. Annotavit Turnebus. V. seq. dict.

PICATI appellentur quidam, quorum pedes formati sunt in speciem Sphingum, quod eas Dorii Phicas vocant. Festus. V. Hesych. & infra PICUS.

PICARIA, PICATUS. V. PIX.

PĪCĔA, æ. f. [πεύκη] Arbor ejusdem cum pinu generis, inquit Dioscorides, sed quandam flagitant specierum differentiam; differt enim a pinu picea, quod pinguiori ac tenuiori folio est, quodque minus alta, minusque recta quam pinus adsurgit: præterea & conum minorem ac magis algentem, nucleos quoque resina perfusos gerit. Virg. 9. Æn. 86.

> Lucus in arce fuit summa, quo sacra ferebant,
> Nigranti picea, trabibusque obscurus acernis

Plin. lib. 14. cap. 20. Fit e piceæ resina. In Hispania autem e piceastris minime laudata.

PICEASTER, tri. Picea silvestris. Plin. 14. 20. V. dict. superior.

PĪCĔNUM, i. n. [Πικηνόν] Regio Italiæ, in qua est Asculum, a Pico Martio ave dicta, cujus ductu & auspicio Sabini, quum Asculum proficiscerantur, in vexillo eorum picus consederat. Nam sicut Strabo lib. 5. scribit, conditores Picentium e Sabinorum terra profecti sunt, a quibus orti sunt. Picenum quondam uberrimæ multitudinis. Namque trecenta & sexaginta millia Picentium in fidem Pop. Rom. venere. Ea nunc Marchie Anconitana dicitur: vulgo, *Marcha d'Ancona.* Incipit a Truento amne usque ad Isauram fluvium, qui nunc Folia dicitur: & hinc Apennino, hinc Mari supero terminatur. Habet civitates, Picentiam, Pisaurum, Fanum Fortunæ, Senam Gallicam, Urbinum, Anconam, Camerinum, Firmum & Asculum.

PICĒNUS, a, um. [Πικηνός] Adj. possessiv. ut, Picenus ager, pro Picena regione. Cic. de Clar. Orat. 57. Dicitur etiam C. Flaminius, is qui Tribunus pleb. legem de agro Gallico & Piceno viritim dividendo tulerit, &c. Poma Picena. Hor. 2. Serm. 3. 272.

Tellus Picena. Sil. lib. 8. 425.

PĪCENTIA, æ. f. [Πικεντία] Præcipua urbs Picentum. Sil. 8. 579. Steph. docet Phlegontem Picentum, Πικεντῖνοι, eam appellare.

PICENTES, um. sive PICENTĪNI, orum. [Πικέντες, Πικεντῖνοι] Qui Picenum inhabitant. Cic. pro Sulla, 25. Aut igitur doceat Picentes solos non esse peregrinos, aut gaudeat suo generi me meum non anteponere.

Acies Picentum. Sil. lib. 10. 313.

PICENTĪNUS, a, um. Adj. [Πικεντῖνος] Idem quod Picenus. Martial. lib. 13. 47.

> Picentina Ceres niveo sic nectare crescit, &c.

De panibus Picentinis.

PICEUS, PICO, are. V. PIX.

PICRIS, idis. f. [πικρίς] Genus lactucæ, sive cichorei agrestis, ab amaritudine nomen trahens. Plin. lib. 21. cap. 17. Amara & aphace, & quæ picris nominatur, & ipsa toto anno florens: nomen ei amaritudo imposuit.

PICRĪDIUM, i. n. [πικρίδιον] diminut. Genus lactucæ, Augustin. Quæst. 21. 21.

PICRŎCHŎLI, [πικρόχολοι] In quibus abundat flava bilis, quæ amara esse consuevit. Hippocrates de ratione vict. acut. p. 392. lin. 25. ed. Francof.

PICTĀVI, orum. vel PICTŎNES, um. m. [Πίκτονες] Galliæ populi. Ptolemæo lib. 2. cap. 7. Vulgo *Poictou.* Paulus Petrocor. 1. 287.

> Dum Pictavorum doctor floreret in oris.

PICTĀVICUS, & PICTŎNICUS, a, um. Adj. Auson. Epigr. 50.

> Imago Rufi, rhetoris Pictevici.

Litus Pictonicum. Idem Epist. 9. 36.

PICTOR, PICTURA. V. PINGO.

PĪCUMNUS, i. m. [Πίκουμνος] Deus, qui in sacris Romanis adhibebatur. Æmilius Macer in Theogonia,

> Et nunc agrestes inter Picumnus habetur.

V. Non. 12. 36. & Serv. ad Virg. 9. Æn. 4.

PĪCUS, i. m. [Πῖκος] Saturni filius, augur: de quo fabula talis est, Picum amavit Pomona, dea pomorum, & ejus volentis est sortita conjugium. Postea Circe, quum eum amaret, & sperneretur, irata eum in avem picum Martium convertit. Alia autem avis est Pica, de qua supra. Hoc autem ideo fingitur, quia augur fuit: & domi habuit picum, per quem futura noscebat: quod Pontificales indicant libri. Hactenus Servius enarrans illud Virg. 7. Æn. 187.

> Ipse Quirinali lituo, &c.

V. Ovid. 14. Met. 320. qui Picum Canentem, filiam Jani & Veniliæ, uxorem habuisse ait.

Ausonius Picus. Valer. 7. Argon. 232.

PĪCUS, i. m. [δρυοκολάπτης] Parva avis est, uncorum unguium: cavat arbores, in quibus pullos educat, & scandit in subrectum, felium modo, dicta e Pico Saturni filio, qui ei nomen dedit. Plin. lib. 10. cap. 18.

Picus est ab læva. Plaut. Asin. 2. 1. 12.

> Picus & cornix est ab læva, corvus porro ab dextera.

Picos, veteres etiam esse voluerunt, quos Græci γρῦπας appellant. Plaut. Aulul. 4. 8. 1.

> Pici divitiis, qui aureos montes colunt,
> Ego solus supero.

Nonius 2. 641. conf. in PICA ad fin.

P I D

PIDAN, Oppidum in Æthiopia ad sinum maris Rubri ab Arabibus habitatum. Plin. lib. 6. cap. 29.

P I E

PĪĔRES, um. m. [Πίερες] Populi olim Macedoniæ finitimi inter Axium & Aliacmonem amnes, quibus pulsis, Macedones loca eorum occuparunt. Plin. lib. 4. cap. 10. Strabo lib. 10.

PĪĔRIA, æ. f. [Πιερία] Mons Musis sacer, & civitas Bœotiæ, quam primus Pierus, Lini pater, ædificavit. Plinio lib. 4. cap. 8. Pierus dicitur. Est & Regio Macedoniæ Plinio, eodem lib. cap. 10. conf. PIERUS.

PIERĬDES, um. f. [Πιερίδες] inquit Sextus Pompejus, Musæ dicuntur, propter amœnitatem ac solitudinem Pierii montis, quod eæ secretis locis propter studia liberalia delectentur. Hæc Sextus. Pierides, auctore Perotto, a Pieria, quæ regio est Macedoniæ, dictæ. conf. Suid. Cic. 3. de Nat. Deor. 54. auctor est, Pierias & Pieridas a poetis appellari, quod Jove tertio Pierio & Antiope natæ sint. [Forte reliquit Cic. Jove tertio Pieriæ, vel, In Piero natæ. Ut sit loci mentio. MSS. variant.

Musarum fabulam cum Pieri filiabus certantium V. apud Ovid. 5. Met. 302. Virg. 8. Ecl. 63.

> Hæc Damon: vos, quæ responderit Alphesibœus,
> Dicite, Pierides.

Comes Pieridum, Poeta. Martial. lib. 12. 69.

Lumen Pieridum. Ovid. 4. de Ponto, 16. 22. Sic vocat Cottam.

Sacris Pieridum imponere manum. Ovid. 4. Trist. 1. 28.

Studio Pieridum teneri. Ovid 2. de Ponto, 5. 63.

Pierie, idis. Nomin. sing. & Pieri in casu vocandi. Hor. 4. Carm. 3. 18.

> O, testudinis aureæ
> Dulcem quæ strepitum, Pieri, temperas.

PIERIUS, a, um. possess. [Πιέριος] Pierium carmen, Lucret. 1. 945.

Chori tutela Pierii Mæcenas. Lucan. ad Pisonem 212.

Dies Pierii, Quos impendimus litterarum studiis. Stat. 1. Silv. 3. 23.

Grex Pierius. Martial. lib. 9. 88. de filio Silii.

Recessus Pierius. Martial. 7. 72.

Studiis Pieriis pollere. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 150.

Via Pieria. Ovid. 2. de Ponto, 9. 62.

Umbra Pieria. Martial. lib. 9. 86.

PĪĔRUS, i. m. [Πίερος] Pater novem puellarum, quæ, quod Musas provocare cantu ausæ essent, in picas versæ fuerunt. Ovid. 5. Met. 302.

> Pierus has genuit Pellæis dives in arvis.

Pierus, Mons est in Thessalia, qui in Macedoniam protenditur. Plin. lib. 4. cap. 8. V. PIERIA. [Etiam apud Fest. lego Pieri montis.

PIE, PIETAS, PIENTICULTRIX, V. PIUS.

P I G

PĬGER, gra, grum. [ὀκνηρός, νωθρός, βραδύς, βλακικός, ἀργός] Tardus.

Mane piger stertis. Pers. 5. Sat. 132.

Piger scribendi ferre laborem. Hor. 1. Serm. 4. 12.

Piger ad quid faciendum. Cic. 8. Fam. 1. Hunc laborem alteri delegavi: non quin mihi suavissimum sit & occupato, & ad litteras scribendas, ut tu nosti, pigerrimo, tuæ memoriæ dare operam.

Ad nandum piger. Ovid. 18. Epist. 210. Idem. 1. de Pont. 2. 123.

> Sed piger ad pœnas princeps, ad præmia velox.

Piger in. Cic. 8. Fam. 17. Interdum piger, interdum timidus in re militari videbare.

Frigore piger. Ovid. 2. Met. 174.

Militiæ piger. Hor. 2. Epist. 1. 124.

Annus piger. Hor. 1. Epist. 1. 21.

Bellum pigrum, Longum. Ovid. 2. Fast. 727.

Bos piger. Hor. 1. Epist. 14. 43.

Campi pigri, Frigidi, præ frigore pigritiem inducentes. Hor. 1. Carm. 22. 17.

Familia pigra. Plaut. Mostel. 1. 2. 24.

Frigus pigrum dicitur, quia pigros efficit. Auctor ad Heren. lib. 4. 44.

Frigora pigra hibernæ noctis. Tibull. lib. 1. 2. 31.

Gratia. Ovid. 4. de Pont. 1. 23.

Hiems. Ovid. 3. Amor. 6. 94.

Humor piger, Lentus, minime fluidus. Columel. lib. 2. cap. 2.

Lapsus

Lapsus piger. Columel. lib. 1. cap. 5.
Manus pigra. Ovid. 21. Epist. 159.
Moles. Claud. 2. Conf. Stil. 355.
Oblivia. Stat. 10. Theb. 89.
Palus. Ovid. 4. de Pont. 10. 61.
Quies Martial. lib. 12. 63.
Senectus pigra. Ovid. 11. Met. 396.
Situs piger. Ovid. 2. Amor. 3. 14.
Somno pigro torpere. Stat. 3. Silv. 2. 73.
Vitia pigra. Claud. 2. in Eutrop. 206.
Vita. Stat. 1. Silv. 4. 57.
Vultus. Martial. lib. 2. 16.
Pigros, sine adjecto. vocat Pedes Seneca de Benef. lib. 2 cap. 12 extr. Parum enim fœde furioseque insolens fuerat, qui de capite Consularis viri soccatus audiebat, nisi in os Senatoris ingessisset Imperator pigros suos. i. e. Pedes. Quum enim illi quocunque nos ferant, in desidibus & pigris officio videntur deesse suo quadam ignavia, & pigri pigros & segnes reddere, ut in strenuis & gnavis contra videntur gnavi & strenui esse, & prompti ac parati ad viam. [Forte de Sinistro pede proprie. V. loc.
Compar. Hor. 1. Serm. 4. 17.

— discedet pigrior ultro
Muneribus missis. Et Plin. 9. Epist. 209. Nihil est enim pigrius delicatis, aut curiosius otiosis.

Superl. Arar pigerrimus. Sil. lib. 15. 504.
Gens pigerrima ad militaria opera. Liv. 21. 25.
Pigrissimus dixit Tertull. Exhort. ad Castit. cap. 13. Suffusio pigrissimorum ad continentiam.
PIGRE, Adv. pr. c. [ὀκνηρῶς] Senec. de Ira 3. 17. Pigre in servitutem transiens.
Agere pigre ac segniter. Columel. 7. 5.
Aggredi pigre. Idem præfat. lib. 10.
Compar. Plin. 10. 34. Amor sobolis æqualis: sæpe ex hac causa castigatio, pigrius incrente femina ad pullos.
PIGRITIA, æ. f. [ὀκνία, ῥαθυμία, ἀργία] Ignavia, lentitudo. Cic. 4. Tusc. 19. Quæ autem subjecta sunt sub metu, ea sic definiunt, Pigritiam metum consequentis laboris. Liv. 1. 31. Pigritia militandi.
Pigritia & Ignavia. Cic. 1. Off. 101. Efficiendum est ut appetitus rationi obediant, eamque neque præcurrant propter temeritatem, nec propter pigritiam aut ignaviam deserant.
Negligentia, pigritia, inertia, aut suis studiis quibusdam, occupationibusve sic impediuntur, ut eos quos tutari debeant, desertos esse patiantur. Cic. 1. Off. 136.
Facere me pigritia noli putare, quod non mea manu scribam. Cic. 16. Att. 14.
Incutere pigritiam. V. INCUTIO.
PIGRITIES, ei. f. Idem. [νωθρότης]
PIGREDO, inis. f. Idem. Vulg. Interpr. Proverb. cap. 19. 15. Pigredo immittit soporem.
PIGROR, ōris. m. Idem. Lucilius apud Nonium 3. 169.

Languor enim oppressit, pigror, torporque quietem.

PIGRESCO, [ὀκνέω] ĕre. Pigrum fieri & lentum. Plin. lib. 18. cap. 18. Mox pigrescit, in Virginem transgresso. Subaud. Sole. De Nilo.
PIGROR, [ὀκνέω] āri. ut Gravari. Cic. 14. Att. 1. Tu quæso quicquid novi (multa autem exspecto) scribere ne pigrere. i. e. Ne moreris. Lucret. lib. 1. 411.

Quod si pigraris, paulumve recesseris ab re.

PIGRO, [ἀργέω] āre. Antiquum, Detinere ac tardare. Accius Chrysi, Melius pigrasse, quam properasse est nefas. Nonius, 2. 655. V. ibi Gothofred.
PIGRITOR, āri. frequent. Pigrari. Vulg. Interpr. Act. cap. 9. 38. V. Goclen. Observat. L. L. p. 440.
PIGEO, ui, [ἄχθομαι] ēre. Dolere, seu Molestum esse. Frequentius tamen Impersonaliter in tertiis personis. Plaut. Men. 5. 9. 7.

Adolescens, quæso hercle, loquere tuum mihi nomen, nisi piget.
Al. Piget. Ter. Phorm. 3. 3. 21.
Ne quid plus, minusve faxit, quod nos postea pigeat. Idem in prolog. Heaut. 19. Neque se id pigere.

Piget, [ἀλγεῖ] Impersonale frequentius legitur. Donatus, Piget in his quæ cum damno ac malo: & ad dolorem refertur. Festus, Pigere, interdum pro Tardare, interdum pro Pœnitere poni solet. [Nusquam Personale est, ne in superioribus quidem exemplis.
Piget quod dolet. Plaut. Pœn. 5. 4. 48. Nisi piget, consistite. Ter. Heaut. 5. 4. 20.

— pudet
Dicere hac præsente verbum turpe: at te illud nullo modo
Facere piguit. Al. Puduit. Martial. lib. 2. 5.
Te tamen ut videam, duo millia non piget ire.

Quærere non piguit, cur ego, &c. Cic. in Sallust. 20.
Esse piget piam. Ovid. 14. Epist. 14.
Piget, aliquando accusativum rei patientis, cum genitivo agentis regit. Ter. And. 5. 3. 6.

— o ingentem confidentiam!
Num cogitat quid dicat? num facti piget? Cic. pro Domo 29:
Ut me non solum pigeat stultitiæ meæ, sed etiam pudeat.

Facti fortasse pigebit. Ovid. 12. Epist. 209.
Incœpti piget. Virg. 5. Æn. 678.
Laborum actorum piget. Ovid. 2. Met. 386.
Sceleris piguit. Lucan. lib. 4. 26.
Turpitudinis tuæ nonnullos pigeret. Cic. in Sallust. 4.
Pigitum est, Impers. Castricius apud Gellium. Pigitum est, inquit, cinctos saltem esse, & pænulatos. V. Noct. Attic. lib. 13. cap. 20. & lib. 13. cap. 13. & Sil. 7. 173.
PIGENS, entis. Partic. Apul. 4. Met. Rex affatu sanctæ vaticinationis accepto pigens tristisque. Sed Elmenh. legit Piger. p. 157.
PIGENDUS, a, um, Partic. [ἀλγεινός] ut, Error nulla parte pigendus. Ovid. 7. Epist. 120.
Induci ad misericordiam, ad pudendum, ad pigendum. Cic. de Clar. Orat. 188.
PIGMALION, ōnis. m. [Πυγμαλίων] Beli regis Tyri filius fuit, frater Didonis, qui dum ardentissima auri cupiditate flagraret, animum ad Sichæi patruelis sui opes appulit, illumque, spe potiundi auri, ante aras,

clam & dolo interemit. Cujus cædis quum certior in somnis a marito Dido facta fuisset, sumptis secum thesauris fugit, & Carthaginem condidit. Moris autem erat, ut inquit Servius, ut de pecunia publica Phœnices misso a rege auro de peregrinis frumenta coemerent. Dido autem a Pigmalione ad hunc usum paratas naves abstulerat: quam quum fugientem a fratre missi persequerentur, aurum illa præcipitavit in mare, qua re visa, sequentes reversi sunt. Meminit hujus Virg. 1. Æn. 350.

— sed regna Tyri germanus habebat
Pigmalion, scelere ante alios immanior omnes, &c.

Avari opes Pigmalionis. Virg. 1. Æn. 368.
PIGMALIŌNĒUS, a, um. Adj. [Πυγμαλιώνειος] Sil. lib. 1. 21.

Pigmalioneis quondam per cærula terris, &c.

PIGMENTARIUS, PIGMENTATUS, PIGMENTUM. V. PINGO.
PIGNUS, ŏris. vel ĕris. n. [ἐνέχυρον, ἀῤῥαβών, ὑποθήκη, ῥύσιον] Quod alteri fidei causa datur, ut sit securus. Plaut. Casin. Prol. 75.

Id ni mecum pignus, si quis volt, dato
In urnam mulsi, Pœnus dum judex siet.
Ulpian. de Pignoratitia actione, vel contra, l. Si rem alienam, Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit: Hypothecam, quum non transit, nec possessio ad creditorem. Martial. lib. 12. 25.
Quum rogo te nummos sine pignore, non habeo, inquis.

Pignus, a Pugno dicitur, ut Cajus ait, de verborum & rerum significatione, l. Plebs, quia res quæ pignori dantur, manu traduntur.
Pignus (inquit Budæus) est quod Græcis Hypotheca, quasi obligationi suppositum dicitur, vel quasi ob fidem debiti suppositum, quod Latini Pignori opponere dicunt. Pignus enim tam de immobili, quam de re mobili dicitur. Ter. Phorm. 4. 3. 56.

Quid si animam debet? o. ager oppositus est pignori ob
Decem minas, inquit. Et p. p.
Ædiculæ item ob decem alias.

Accipere aliquid pignori. Pompon. in l. Si rem. D. de pign. actio. Si rem pignori datam vendidisti & tradidisti, tuque ei nummos credidisti, quos ille solvit ei creditori, cui pignus dederat: tibique cum eo convenit, ut ea res, quam jam vendideras, pignori tibi esset: nihil te egisse constat, qui rem alienam pignori acceperis. Ea enim ratione emptorem pignus liberatum habere cœpisse, neque ad rem pertinuisse, quod tua pecunia pignus sit liberatum.
Accipere sub pignoribus mutuas pecunias. Cajus in l. Vel universorum. D. de pig. act. & Scævola in l. ult. cod. tit.
Capere pignus. V. CAPIO.
Cavere sibi pignoribus. Ulpian. in l. Si rem alienam. D. de pignor. action.
Cedit res aliqua pignori. Paul. in l. Si convenerit. D. de pig. act.
Contrahitur pignus (inquit Ulpian. l. 1. de pignorat. actio.) non solum traditione, sed etiam nuda conventione, etsi traditum non est. Si igitur contractum sit pignus nuda conventione: videamus, siquis aurum ostenderit, quasi pignori daturus, & æs dederit, an obligavit aurum pignori. Et consequens est, ut aurum obligetur, non autem æs: quia in hoc non consenserunt. Si quis tamen, quum æs pignori daret, affirmavit aurum esse, & ita pignori dedit: videndum erit, an æs pignori obligavit: & nunquid, quia in corpore consensum est, pignori esse videatur.
Convalescit pignus. Africanus in l. Qui balineum. D. qui pot. in pignor.
Dare pignus cum aliquo. V. DO.
Dare aliquid pignori. V. Contrahitur pignus, & Accipere pignori, & Versari malitiose in pignore.
Discedere a pignore. Martian. in. l. Si debitor. D. Quib. mod. pig. vel hyp. sol.
Evanescit pignus. V. Teneri pignori.
Esse pignore. V. Contrahitur pignus, & Accipere pignori.
Exstinguitur pignus. Martianus in l. Sicut. D. Quib. mod. pig. vel hypoth. sol.
Finitur. Ulpian. in l. Si res distracta. D. quibus modis pig. vel hypoth. sol.
Habere pignori aliquid. Papin. in l. Qui generaliter. D. Qui potiores in.
Liberari pignus. V. Accipere pignori. l. 4. D. qui pot. in pig.
Obligare aliquid pignori, V. Contrahitur pignus, & Teneri pignori.
Opponere pignori. V. OPPONO. & supra ex Bud.
Perimitur. V. Teneri pignori.
Ponere pignori. Plaut. Capt. 2. 3. 73.
Ponere aliquid pignori. Ulp. in l. Petenti. D. de pignorat. act. Petenti mutuam pecuniam creditori, quum præ manu debitor non haberet, species auri dedit, ut pignori apud alium creditorem poneret.
Recedere a pignore. Ulpian. in l. Si rem alienam. D. de pig. act.
Recuperare pignus. Martianus in l. Si creditor. D. de distractio. pignor.
Remittere pignus. Modestin. in l. Voluntate. D. Quib. mod. pign. vel hyp. sol.
Solvitur pignus. V. Finitur pignus.
Suscipere pignus. Papinianus in l. Fidejussor. D. de pig. & hypoth.
Teneri pignori. Martian. in l. Grege. D. de pig. & hyp. Grege pignori obligato, quæ postea nascuntur, tenentur. Sed etsi prioribus capitibus decedentibus, totus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur. Statu liber quoque dari hypothecæ poterit, licet conditione existente evanescat pignus. Quum pignori rem pignoratam accipi posse placuerit: quatenus utraque pecunia debetur, pignus secundo creditori tenetur, & tam exceptio, quam actio utilis ei danda est. Quod si dominus solverit pecuniam, pignus quoque perimitur.
Versari malitiose in pignore. Ulpian. in l. Si rem. D. de pignor. action. Si rem alienam mihi debitor pignori dederit, aut malitiose in pignore versatus sit.
Pignorum captio genus fuit Imperii inhibendi, coercendique contumaces, quo magistratus curules utebantur Romæ. V Liv. 37. 51. & Suet. Cæs. cap. 17.
Auferre pignora. Cic. 3. de Orat. 4. de jurgio Philippi Consulis in Senatu, & L. Crassi magni illius oratoris loquens, Hic quum homini & vehementi & diserto, & in primis forti ad resistendum Philippo, quasi quasdam verborum faces admovisset: non tulit ille, & graviter exarsit, pignoribusque ablatis Crassum instituit coercere. Coercere pignoribus ablatis dixit Cic. quod nos *Cogere per bonorum captionem* dicimus. Budæus.
Coercere ablatis pignoribus aliquem, V. Auferre pignora præced.
Pignus translate sæpe dicitur, velut quum aut munus nostrum, aut aliquid simile, pignus esse amoris & benevolentiæ dicimus: i. e. Indicium, sive

ducu-

ve documentum & argumentum idoneum: vel etiam Signum certum. Virg. 3. Æn. 611.

> Ipse pater dextram Anchises, haud multa moratus,
> Dat juveni, atque animum præsenti pignore firmat. i. e. Securum facit, ut qui dat pignus: inquit Valla lib. 6.

Amoris motus pignora. Sil. lib. 17. 365.
Nullum erga me benevolentiæ pignus atque indicium omisistis. Curt. lib. 9. 6. 17.
Caritatis motuæ. Quintil. in proœm. lib. 1.
Fidei. Ovid. 6. Met. 506.
Hospitii pignora. Curtius lib. 6. 5. pr.
Vocis pignus. Ovid. 20. Epist. 64.

> Hæc ego compulsus, non est mirabile, forma,
> Si pignus volui vocis habere tuæ.

Cara sui. Virg. 8. Ecl. 92.
Miserabile pignus amoris. Ovid. 11. Epist. 113.
Dare pignus. Ovid. 2. Met. 38.
Petis certa pignora. Ovid. 2. Met. 91.
Tenemus pignus sceleris. Senec. Hippol. 5.
Pignora injuriæ, Vitam & fortunas Cic. vocat obnoxias injuriæ, 13. Philipp. 2. Tu vero ita vitam corpusque servato, ita fortunas, ita rem familiarem, ut hæc posteriora libertate ducas, atque his uti valis, si liberata Rempub. possis: nec pro iis libertatem, sed pro libertate hæc projicies, tanquam pignora injuriæ, &c. Budæus.
Pignus Reipub. Fiducia & securitas Reipub. Cic. pro Sext. 19. de Pisone, Nam quid ego de supercilio dicam, quod tum hominibus non supercilium, sed pignus Reipub. videbatur? tanta erat gravitas in oculo, tanta frontis contractio. Hæc Budæus.
Pignus, metaphoricôs sumptum. Cic. 13. Philipp. 8. Magnis & multis pignoribus M. Lepidum Respub. obligatum tenet. i. e. Fidei retinaculis: translatione a fœneratoribus ducta. Budæus.
Obses & Pignus. Cic. pro Cœl. 78. Habet a M. Cœlio Resp. Judices, duas accusationes, vel obsides periculi, vel pignora voluntatis.
Affinitatis conjunctionem pignori fore ad confirmandas inimicitias putavit. Cic. pro Cluent. 190.
Conjugii mors mea pignus erit. Ovid. 9. Epist. 160.
Libertatis Pop. Roman. pignus, D. Brutum vocat Cic. 11. Philipp.
Pacis pignus. Ovid. 8. Met. 48.
Salutem pro pignore tradere ad explendas cupiditates. Cic. de Provinc. Consul. 8.
Pignus, Id quod deponitur ab iis qui simul decertant apud sequestrum. Virg. 3. Ecl. 31.

> — tu dic mecum quo pignore certes.

Contendere pignore. Catul. ad Fundum, 42. 4.
Pignora aliquando pro Liberis accipiuntur: quoniam liberi videntur tanquam pignora inter virum & uxorem esse, tum vinculi, ne alioqui divortium fiat: tum caritatis. Ovid. [ubi?]

> Dulcia sollicitæ gestabant pignora matres. Quintil. lib. 6. cap. 1.

Affert in iis momentum & ætas, & sexus, & pignora: liberi dico & parentes, & propinqui conf. Freinsh Indic. Curt.
Adscita pignora, Filii adoptivi. Stat. 2. Silv. 1. 86.
Carissima pignorum. Tacit. 15. Ann. 57.
Gemino naturam pignore fultus. Stat. 1. Theb. 394.
Inauspicatum pignus sanguinis mei. Senec. OEdip. 14.
Interceptum pignus communis filii. Sueton. in Tiber. cap. 7. Cum Julia primo concorditer, & amore mutuo vixit: mox dissedit, & aliquanto gravius, ut etiam perpetuo secubaret, intercepto communis filii pignore, qui Aquilejæ natus infans extinctus est.
Cara pignora nepotes. Ovid. 3. Met. 134.
Pignus etiam de Principe recens nato. Claud. 3. Conf. Hon. 15.

> Excepit Tyrio venerabile pignus in ostro.

Pignora etiam pro Argumentis sive rationibus ponuntur. Severus in Ætna v. 133. — certis tibi pignora rebus

> Atque oculis hæsura tuis dabit ordine tellus. Et v. 418. & 474.

V. ibi Scalig. & conf. Ovid. 3. Fast. 71. & 2. de Arte Am. 378.
Pignosa, Pignora, eo modo, quo Valesii & Auselii, Pinosi, Pilesi dicebantur. Festus. Al. Pionasi, Papisii.

PIGNORISCAPIO, ōnis. f. ut, Usucapio. Gell. 7. 10. ex Catone, Pignoriscapio ob æs militare, quod æs a Tribuno ærario miles accipere debebat, vocabulum seorsum fit, &c.

PIGNĔROR, [ἐνεχυριάζω, ἐνεχυρασμάζω, ἐγχυρασάζω, ἠμρτίω] āri. deponens, quod vulgo dicimus *Per executionem capere*, hoc est, Pignora capere, inquit Budæus. Liv. 29. Postea conscientia sibimet exilium conscíscentes: bona tantum, quæ publicari poterant, pigneranda pœnæ præbebant. Cic. 14. Philipp. 32. In fuga, fœda mors: in victoria, gloriosa. Etenim Mars ipse ex acie fortissimum quemque pignerari solet. Pignerari dixit, pro eo quod est quasi Pignus accipere, & sibi asserere, quasique obnoxium sibi debitumque capere. Cujus dicti hic sensus est, Fortissimus enim quisque, primus in prælio occumbere solet. Budæus.
Pignero, Activum, Dare pignus Suet. in Vitel. cap. 7. Utque ex aure matris detractum unionem pigneraverit ad itineris expensas.

PIGNEROR, passivum, pro Pignero V. Gell. lib. 18 cap. 17.

PIGNERĀTUS, a, um. Partic. ut, Pignerati animi, In pignus habiti. Liv. 24. 1. Et quorum propinqui extra urbem interclusi ab hostibus erant, velut obsidibus datis, pigneratos haberent animos. Quædam exemplaria habent Pignoratos.
Res pignerata ad modicum æris. Ulpian. in l. Siquis in pignora. D. de pignor. act.

PIGNORATIO, ōnis. f. Cajus in l. Sed &. D. pign. hypoth. al. Pigneratio.

PIGNERĀTOR, ōris. m. [ἐνεχυριαστής] Qui pignus accipit. Cic. 5. Verr. 27 Quum in his, inquam, rebus omnibus, publicanus petitor ac pignerator, non ereptor, neque possessor soleat esse: tu de optimo, de justissimo, de honestissimo genere hominum, hoc est de aratoribus, ea jura constituebas, quæ omnibus aliis essent contraria. Edixeras enim Verres, ut publicani possent jura suo ab aratoribus decumarum nomine quantum vellent capere, non judicis auctoritate (ut assolet) pignora eorum capere. Budæus.

PIGNERĀTRIX, īcis. f. JCt. In Dig.

PIGNERĀTĪTIUS, sive PIGNORATITIUS, a, um. Adj. [ἐνεχυριαστικός] ex supino verbi Pignero nomen deductum; significat Quod pignori datum est. ut, Res pigneratitia.
Actio pignoratitia. Ulp. in l. 1. & 9 & 12. D. de pig. actione.
Creditor pigneratitius, Cui pignus capere licet. Ulp. Quæritur in pigneratitio creditore, an pignoris persecutio denegetur. Sic Judicium pigneratitium, &c.
Fundus pignoratitius. Pomp. in l. Quamvis. D. de pign. act.

PIGRESCO, PIGRO, are. & PIGROR, ari. V. PIGER.

P I L

PĪLA, æ. f. [ἴγδη] a Pinso, pinsis; Vas concavum, quo antiqui [illegible] frumenta pinsebant ac contundebant. Cato R. R. cap 14. [illegible] pilam, ubi triticum pinsant, unam. Idem cap. 10. Pilam ligneam unam, fullonicam unam, telam jogalem unam, pilas duas.
Pila, Columna stans, quam Græci στήλην vocant a stando. Propterea [illegible] Steles Græci appellant Stantes columnas in monumentis. Apul. [illegible] Metam. p. 141. Elmenh. Pila media, quæ stabuli trabes sustinebat. [illegible] stus, Pila, quæ parietem sustentat, ab opponendo dicitur. Plin. lib. [illegible] 10. Ruentes ceras fulciunt pilarum instar, interimas solo fornicatas, [illegible] sit aditus ad farciendum. [Pila hic est κρηπίς, vide ad seq. notam.
Tenere pilam more claudi. Cic. in Pison. 69. Græcus primo distinguere atque dividere illa, quemadmodum dicerentur: iste claudus (quemadmodum ajunt) pilam, retinere quod acceperat, testificari, &c. [illegible] convenit in eos, qui quicquid a præceptoribus acceperint, sive id doctum sit, sive indoctum, nullo delectu, nulloque judicio tenere solent, sequi. Sumpta metaphora a claudo diffidente suis pedibus, & ob id pertinaciter columnis innitente. [Pila h. l. est. Basis seu Sustentaculum muri, vel columnæ, quo quis inniti possit, ut claudi solent [illegible]. Gloss. Lat. Gr. Pila, κρηπίδωμα, κρηπὶς καὶ παραστάς. Est autem [illegible], ut in Gloss. Cyrill Crepido, margo, παραστὰς Postis. Claudus qui pilam, id est, Crepidinem retinet. Male ergo in edit. Lond. ad dict. Pila pr. corr. referebantur ista.
Pilæ etiam sunt Opera informia, quæ in aqua construuntur, [illegible] magnifica Genuæ visitur: Molem vulgo appellant. Earum usus [illegible] tuendas a fluctibus naves intra portus & navalia. De quarum constructione Vitruvius lib. 5. cap. 12. Hujusmodi pilam Virg. 9. Æn. 710. describit,

> Qualis in Euboico Bajarum litore quondam
> Saxea pila cadit. &c. Hujusmodi autem fiebant ex pulvere Puteolano, qui in aqua lapidescit. Fiunt & alia ratione intra aquam, circumdatis tabulationibus, quas Arcas Vitruvius appellat, ab arcendo aqua ab opere. Alii Aquaria septa vocant. Budæus.

PILĀTIM, Adv. [στηλιδόν] a Pila columna: significat Per columnas. Vitruvius 6. 11. Pilatim struuntur ædificia.

PĪLA, æ. f. [σφαῖρα] Instrumentum lusorium est, rotundum ad similitudinem sphæræ, ab πάλιν æquo: quod forma sphærica sit, quæ [illegible] parte æqua est. Vel a Pilo, quod pilis impleri solet. Plaut. [illegible]

> Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugillatu, pila,
> Saliendo, se exercebant magis, quam scorto aut saviis.

Pilarum quatuor genera sunt. Est Pila trigonalis, [illegible] dura, firmo pilo plena: a quo pila nomen habet. [illegible] dicta, quod Fluentiæ hujusmodi pilæ optimæ fiant. Trigonalis [illegible] vocitata est a trigone, qui locus erat in thermis, triquetra, hoc est triangulari figura, (quam Græci τρίγωνον vocant) ad hujusmodi pilæ lusum ædificatus, & parvo calore tepidus teneri per hiemem solitus, ne [illegible] ad ludendum homines, statim rigorem conciperent, [illegible] exerciti nimis æstuarent. Mittitur pila ad unum angulum, [illegible] que parietem contingat, redditur non minus sinistra quam dextra [illegible], miramque corporis agilitatem requirit. Martialis de pila trigonali, lib. 14. 46.

> Si me mobilibus scis expulsare sinistris,
> Sum tua: si nescis, rustice redde pilam. Altera est Pila paganica, a pagis, hoc est villis, ita dicta, quod pagani [illegible]

Hæc crassior est, laxiorque, & pluma plena, nec ad lusum [illegible], ut quæ nec tam levis est, nec jactata facile resilit. Martialis lib. 14.

> Hæc, quæ difficilis turget paganica pluma,
> Folle minus laxa est, & minus arcta pila. Quasi dicat, [illegible]

laxior quam pila trigonalis, & arctior, firmiorque quam follis. [illegible] Follis tertium pilæ genus est: hic ex pelle fit, spirituque inflatur: [illegible] sior ceteris, sed non multo gravior: pugno redditur, non palma, [illegible] reliquæ pilæ. A flatu nomen habet, qui a spiritu, ut diximus, [illegible] pletur, sive quod veteres Follem pellem dicebant, & per diminutionem folliculum. Hoc genere pilæ minus fatigantur ludentes, [illegible] imbecilliori etiam ætati convenit. Agitata lentius fertur, [illegible], tardiusque descendit, veluti hominem de industria exspectans. [illegible] præterea quartum pilæ genus, quod vocant Harpastum, sive Spheromachiam: grossior est quam pila paganica, tenuior quam follis. [illegible] fere fit, aliquando, ex pelle, lana, tomentove impletur: [illegible] cutitur. Sed quum multi sint ludentes, & in duas partes divisi, [illegible] ut utrinque e regione sibi invicem oppositi sint, ad suos quisque [illegible] mittere pilam conatur, quam adversarii nituntur arripere. Sic [illegible] labore luditur: decidit sæpe in terram pila: ad quam catervatim currentes, se invicem prosternunt, pulvereque & sudore infecti [illegible]. Laboriosum ludi genus, & ideo grandioribus tantum conveniens. [illegible] ex Perotto. Accuratior disquisitio est de Sphæristica veterum Hier. Mercurial. lib. 2. de Arte Gymn cap 4. & 5. conf. Lex. Pitisc.
Terra pilæ similis. Ovid. 6. Fast. 269.
Jactus pilarum. Ovid. 2. Trist. 485.
Pila lusoria. Plin. lib. 7. cap. 56.
Perpictæ. Ovid. 10. Met. 262.
Velox. Hor. 2. Serm. 2. 11.
Ad pilam se, aut ad talos, aut ad tesseras se conferunt homines labore assiduo & quotidiano assueti, quum tempestatis causa opere prohibentur. Cic. 3. de Orat. 55.
Excipere pilam scite ac diligenter, & Apta & expedite remittere. Senec. de Benefic. lib. 2. cap. 32.
Exercere se pila. Cels. lib. 1. cap. 6. Quam frequenter cita alvus exercet, huic opus est pila, similibusque superiores partes exercere.
Geminare volantem pilam. Lucan. ad Pison. 178.
Jactare in astra pilas. Martial. de Spectac. 22. V. ad fin. dict.
Ludere pila. Cic. 5. Tusc. 60. Is quum pila ludere vellet (studiose enim id factitabat) tunicamque poneret, adolescentulo, quem amabat, [illegible] tradidisse gladium dicitur.

Digitized by Google

Movere & tollere, pilam. Ovid. 3. de Arte Am. 362.
Mea pila est, si repudiatur miles. Plaut. Truc. 4. 1. 8. Proverbialiter hoc dictum est, i. e. In mea potestate est ludus: tanquam cujus est pila; Arbitratu meo res geritor; Jam meæ nunc primæ partes apud mulierem.
Pila lanuginis, Lanuginosa quædam rotunditas in formam pilæ. Plin. lib. 12. cap. 10.
Pilæ erant Effigies laneæ hominum, quæ Laribus in ludis compitalibus suspendebantur. Festus, Pilæ, & viriles, & muliebres effigies, in compitis suspendebantur Compitalibus ex lana, &c. De his exponunt Martialis illud Epigr. 20. de Spectac.
Jactat ut impositas taurus in astra pilas. V. Lex. Pitisc.
In hac mundi pila. Lipsius in Tacitum pag. 81. H. St. V. supra Ovid.
Pĭlŭla, æ. f. dimin. [σφαίριον] Globulus, & sphæricum quiddam se rotundum. Plin. lib. 16. cap. 7. Nascuntur in eo & pilulæ; nucibus non absimiles. Quin etiam pharmaca illa in globulos conformata, quæ hac forma sumimus, pilulas nominamus. Plin. lib. 28. cap. 9. Vetus axungia phthisin, in pilulis sumpta, sanat. Hæc Græco vocabulo καταπότια dicuntur. Ab devorando: non enim comminuendæ dentibus, aut gustandæ sunt pilulæ. V. Indicem Plinian. Hard. & s. l. CATAPOTIUM.
Pĭlāris, e. Adj. Ad pilam pertinens. ut, Lusus pilaris. Stat. 4. Silv. præfat.
Pĭlārius, i. m. Pilarii præstigiatores dicuntur, Qui levi agitatione pilulas, seu parvas pilas videntur emittere, aut in vas injicere, quum secus faciant. Quintil. lib. 10. cap. 7. Quo usu constant miracula illa in scæna pilariorum ac ventilatorum, ut ea quæ emiserint, ultro venire in manus credas, & quo jubentur decurrere. V. Burm. p. 952.
Pĭlĭcrĕpus, i. m. [σφαιροκρούστης] apud Sen. epist. 56. ad Lucilium, ubi notatur balneorum luxuria; intelligendus est, Is qui pilas, hoc est sphæras aut glomos pice illitas in ignem balneorum sive vaporarii conjiceret, sicubi forte restingueretur. Meminit hujusmodi pilarum Vitruvius lib. 5. cap. 10. Ab hac interpretatione dissentit Turnebus Advers. 6. 4. atque Pilicrepum esse Qui pilas crepat, aut pila crepante lusitat (nam pila crepitum facit) quod facere solebant paulo ante balneum, vel dum hypocausta & sudationes calescerent. Martial. 14. 163.
Redde pilam, sonat æs thermarum: ludere pergis? Quo etiam sensu accepit illud Papinii, 1. Silv. 5. 57.
Quid nunc strata solo referam tabulata, crepantes
Auditura pilas, ubi languidus ignis inerrat, &c. In mittenda autem & remittenda pila, quum pilicrepus plures quam essent manus & vices numeraret, maximus excitabatur clamor ab adversariis. Hæc ille. Plura V. in Lex. Pitisc.
Pĭlĭludius, i. m. Qui pila ludit. Gloss. Isidor. conf. Scalig. ad Manil. lib. 5. p. 402. seq. p. 364. edit. Boecl.
Pīlātes, æ. m. [πιλάτης] Lapidis genus, cujus meminit Cato Origin. lib. 5. Lapis candidior quam pilates. Festus.
Pīlātus, V. PILUM.
Pīlentum, i. n. inquit Paulus, Vehiculi genus, quo matronæ ferebantur. Idem videtur esse quod Petoritum. Estque ejus formæ, qua nostri temporis principum Italiæ mulieres vectantur, ita libratum, ut considentes, in pulvinis in aere suspendi agitatæ videantur. Virg. 8. Æn. 666.
— castæ ducebant sacra per urbem
Pilentis matres in mollibus. i. e. Pensilibus. Liv. 5. 25. Honoremque ob eam munificentiam ferunt matronis habitum: ut pilento ad sacra, ludosque, carpentis festo profestoque uterentur. conf. Fest.
Sacra pilenta. Claud. de Napt. Honor. 286.
Pīleum, i. n. vel **Pīleus**, i. m. [πῖλος, πιλίον] V. Non. 3. 178. Tegmen capitis. Plaut. Amph. 1. 1. 306.
Ut ego hodie raso capite calvos capiam pileum. i. e. Ut calvus, seu raso capite, liber fiam. Nam cum manumitterentur servi darenturque in libertatem, rasecari capilli, & raso capiti pileus imponi solebat. Servius in lib. 8. Æn. 564. Feronia, nympha Campaniæ. Hæc etiam libertorum dea est, in cujus templo raso capite pileum accipiebant. Hinc Pileus, quandoque ponitur pro Libertate. Unde legimus apud historicos Ad pileum servos fuisse vocatos: quod significat Ad libertatem, cujus insigne est pileus. Liv. 24. 32. extr. Postero die servi ad pileum vocati, & carcere vincti emissi.
Servos ad pileum vocare, pro eo quod est Ad libertatem invitare, aut promissis ingentibus ad seditionem commovere, proverbiali figura dixit Macrob. 1. Saturn. cap. 11. Dicet aliquis nunc me dominos de fastigio dejicere, & quodammodo ad pileum servos vocare: quos debere dixi magis colere, quam timere.
Cæsis pilea suta de lacernis. Stat. 4. Silv. 9. 24.
Pilea Castori & Polluci dederunt antiqui, quia Lacones fuerunt, quibus pileatis pugnare mos est. Festus. [Pileus, non quodvis tegmen capitis, sed rotundum solum. V. Suid. in Πῖλος. Scribitur & Pilleus. V. seq. dict.
Pīleŏlus, i. m. vel **Pīleŏlum**, i. n. dimin. [πιλίδιον] Hor. 1. Epist. 13. 15.
Ut cum pileolo soleas conviva tribulis. Subaudi Teneas. Columel. de Arborib. cap. 25. Crassis arundinibus, quæ ab una parte nodos integros habent, quasi pileolos induere, atque ita a frigore & gelicidiis teneras adhuc virgas tueri. Ovid. 1. de Arte Am. 304.
— nec turpe putaris
Pileolum nitidis imposuisse comis. Melioris notæ libri habent Palliolum. V. Heins. in loc. & Palliolum in PALLIUM. [Scribitur & per l geminum. Gloss. Græco Lat. Πῖλος, Pilleum & Πιλίον Pilleum. Apud Calam. quoque in Mss. Pilleolos. Qui facilius potuit cum Palliolum confundi.
Pīleātus, a, um. Adj. [πιλωτός] Pileo tectus. Liv. 24. 16. extr. Pileati, aut lana alba velatis capitibus, volones epulati sunt.
Fratres pileati, Castor & Pollux. Catull. ad Contubernales, 35. 2. V. Lex. Pitisc.
Roma pileata. Martial. lib. 11. 7.
Versu ludere non laborioso
Permittis, puto, pileata Roma. Quem locum explicans Turnebus: Romani, inquit, Saturnalibus pileum gerebant, aliis diebus nudo capite erant, aut caput veste velabant. Itaque veteres nullæ Romanorum statuæ cum pileo visuntur. Eustath. lib. 1. Odyss. de Latinis, ἵνα ἢ καὶ τὰ τὰς κεφαλὰς ἀμφιβεβλημένους ἔχειν. Differt enim fortasse eos nudi capitis consuetudinem a prisca Græcia duxisse, quum apud Homerum nec pilei nec causiæ ulla mentio sit, & heroico sæculo videantur ea capitis operimenta usitata non fuisse.
Servi pileati. Gell. lib. 7. cap. 4. Pileatos servos venum ire solitos, quorum nomine venditor nihil præstaret, Cælius Sabinus Jurisperitus scriptum reliquit.
Pilicrepus, Pililudius. V. PILA.
Pīlo, āre & Compilare, sunt qui Græcæ originis putant. Græci fures Πιλῆτας dicunt, inquit Festus. V. s. l. Est autem Furto aliquid subtrahere. Hujus meminit quodam loco Turnebus & a verbo Græco deduci putat Æolicum πιλητής, id est fur, qui φιλήτης ab Hesiodo ἔργ. 373. vocatur: fert Æolum est aspirationes in tenues mutare, ut pro σφίγξ, Dorica φίξ, & Æolice πίξ, unde Latinam verbum Pica & picatus. Petron. Sat. cap. 44. Singulos pilabat. Et Ammian. 31. 14. Pilando villas & incendendo. [Hinc Gall. Piller. unde apparet pr. producendam esse, ut & ex compositis, Compilo, Expilo.
Pīlans, antis. Partic. Ammian. 31. 6. Inimica castra pilantes.
Pīlātrix, icis. f. Titinn. apud Non. 2. 259. Extorrem hanc domo faciam pilatricem pallii.
Pilosella, V. PILUS.
Pīlum, i. n. [ὑσσός] Armorum genus, hastile pedum quinque & semis, ferro triangulo unciarum novem: ad cujus ictum præcipue exercebantur milites: quod arte & virtute directum, & scutatos pedites, & loricatos equites sæpe transverberat. Hæc Veget. R. M. lib. 2. cap. 15. Memorat Varro de L. L. 4. 24. Pila inter tela Romana. Cic. in Pison 38. Ut semper Macedonicis imperatoribus iidem fines provinciæ fuerint, qui gladiorum atque pilorum.
Curvata pila cuspide. Lucan. lib. 1. 242.
Exesa rubigine. Virg. 1. Georg. 495.
Horrentia agmina pilis. Hor. 2. Serm. 1. 13.
Infixa tergis hostium. V. INFIGO.
Sæva manu remittunt. Stat. 10. Theb. 147.
Torquere pila. Lucan. lib. 1. 364.
Pila, pro Pilatis, seu pilo armatis, ut
Advigilantis pila regum somnis. Stat. 1. Theb. 148.
Excubiæ, & circumstantia pila. Claud. de 4. Cons. Hon. 280.
Minantia pila pilis. Lucan. lib. 1. 7.
Catapultarium pilum. V. in CATAPULTA.
Muralia. V. in MURUS.
Pilorum autem utrumque genus quoddam majorum fuit, quorum usus in Oppugnatione & Propugnatione mœnium fuit.
Primum pilum vocabatur Prima centuria in exercitu apud Romanos: quod circa signa gravis armatura constituta esset, In qua inter cætera armorum genera, hastile erat pedum quinque semis, quod pilum nominabant. Cæs. 5. Bell. Gall. 35. Tum T. Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti, & magnæ auctoritatis, utrumque femur tragula trajicitur. V. Lips. Mil. Rom. lib. 2. dial. 8. & s. l. CENTURIO. [In Thes. Lips. Pilus, i. m. g. proponitur additurque, Primum milites pilanus singulos Pilos dictos, deinde translatum ad τάγμα, seu totum corpus ejusdem generis militum. De Primipilus quidem nullum est dubium, sed quum eundem Primi pili centurionem dicunt veteres, arbitror esse a recto Pilum, i. n. g. & id esse tagmatis ipsius nomen conf. PRIMIPILUS.
Pilum Instrumentum, quo aliquid pinsitur seu tunditur in pila. Varr. de L. L. lib. 4. 31. Pilum, quod eo far pinsunt. Plin. lib. 18. cap. 10. Pistura omnium facilis. Quippe & Hetruria spicam farris tosti, pinsente pilo præferrato, fistula ferrata, & stella intus denticulata, ut nisi intenti pinsant, concidantur grana, ferroque frangantur. Cato de R. R. cap. 18. Pilum fabarium unum, farrearium unum, seminarium unum, qui nucleos succernat unum. Pistillum etiam vocatur.
Pilum Græcum. Plaut. in Fragm. 1. 15.
— quasi tollenonem aut
Pilum Græcum reciproces plana via. Est autem Pilum Græcum, ut interpretatur Turnebus, Quod in pisendo tritico una deprimitur parte, altera attollitur more celonii. De eo loquitur Hesiodus ἔργ. 421.
Ὅλμον μὲν τριπόδην τάμνειν, ὕπερον δὲ τρίπηχυν. [Gloss. Lat. Gr. Pilum, Ὑπερόν, καὶ Ῥωμαικὸν ὅπλον. scribendum est ὕπερον ut in Gloss. Gr. Lat. Ὕπερον, Pistaculum, Pilum, & alibi in eodem Gloss. Pisaeulum, ὕπερον, & Pisat, πίσσει. pro Pinsaculum, & Pinsat. conf. Hesiod. l. c.
Pilum; alia significatione. Plaut. Stich. 4. 1. 62.
Postea ibo lavatum in pilum, ubi fovebo senectutem meam. Turneb. Hic quid pilum sit, inquit, equidem comminisci non possum, nisi sit insigne balneatum, ut malum Punicum apud Suetonium, insigne domus est. Alii interpretantur coactilia, quasi intelligeret coactilibus se munitorum & fotorum, eaque sibi pro balneo fore. Hactenus Turnebus, arbitrio intelligentium relinquens utram sequi malint. Lambinus legit In pyelum, voce Græca πυελόν, probante Salmasio.
Pīlātus, a, um. Adj. Pilo armatus. Martial. 10. 48.
Et pilata redit jamque, subitque cohors.
Agmina pilata. Virg. 12. Æn. 121.
Pilatus est etiam Pressus, densus. Ennius ex Satir. lib. 1. & 5. Pilatas ætheris oras. Fuit & cognomen Pontiorum. V. Tacit. 15. Ann. 44.
Pīlānus, i. m. Varr. de L. L. lib. 4. 16. Pilani, qui pilis pugnabant. Ovid. 3. Fast. 129.
Et totidem princeps, totidem pilanus habebat
Corpora: legitimo quisque merebat equo.
Pīlumnus, i. m. [Πίλουμνος] Jovis fuit filius. Hic, teste Servio, fratrem habuit Pithumnum, qui primus stercorandorum agrorum usum invenit, unde & Sterquilinius dictus est: Pilumnus vero, pinsendi frumenti; unde & a pistoribus colitur. Ab ipso etiam Pilum dictum est.
Pilumnus, pater Turni. Virg. 9. Æn. 4. Ibid. lib. 10. 76.
Cui Pilumnus avus, cui diva Venilia mater.
Pīlus, i. m. [τρίχωμα, θρίξ] nomen generale est. Plin. lib. 11. cap. 37. In capite cunctorum animalium, homini plurimus pilus. Idem lib. 8. cap. 21. Pilo in contrarium verso. De tauris.
Pilus priore correpta, ideo in Capillus l. geminatur. H. St.
Vallum pilorum. Cic. 2. de Nat. Deor. 143. Munitæ sunt palpebræ tanquam vallo pilorum, quibus & apertis oculis siquid incideret, repelleretur, &c.
Frequens pilus. Cels. lib. 6. cap. 4.
Inordinatissimi pili. V. INORDINATUS.

Fruticanta pilo neglecta & squalida crura. Juven. 9. Sat. 15.
Reducere ad pilum ulcera. V. A O præpositionem.
Vellere pilos caudæ equinæ. Hor. 2. Epist. 1. 45.
Pilus in media. Minimum discriminis significantes, dicimus Pilum interesse: id vehementius est quem si dicas Culmum latum. Consimili tropo Plautus dixit in Most. 2. 1. 66. Pluma haud interest patronus an cliens probior fiet, &c. pro Nihil omnino refert. Erasm.
Pili non facio, est Latinis hæc familiaris hyperbole, Non facio pili, Ne pilo quidem melior: quum minimum quiddam momenti significant. Cic. 2. Q. frat. 15. Nihil est quod vereare: ego enim ne pilo quidem minus me amabo.
Viri boni pilum nullum habere. Cic. pro Rosc. Com. 20. Qui idcirco capite & superciliis semper est rasis, ne ullum pilum viri boni habere dicatur.
Nullum esse pilum omnibus talem, qualis sit pilus alius, Stoicum est quidem, nec admodum credibile. Cic. 4. Acad. 85.
PILŌSUS, a, um. Adj. [δασύτριχος] Pilis abundans. Cic. in Pison. 1. Non enim nos color iste servilis, non pilosæ genæ, non dentes putridi deceperunt.
Compar. Pilosiora folia, Quæ in ipsa superficie exteriori vel interiori velut adnatos quosdam pilos ostendere videntur. Plin. lib. 20. cap. 16.
PILŌSELLA, æ. f. Herba est Holostio persimilis, unde a quibusdam imperite cum Holostio confunditur, Ceterum quia Pilosellæ variæ sunt species, ac de illis earumque virtutibus copiose tractat Matthiolus apud Dioscorid. lib. 4. cap. 81. eo lectorem mittendum censuimus.
PILO, [τριχόομαι] āre. Pilos emittere. Nonius 1. 184. Pilare dictum est, ut Plumare, Pilis vestiri. Accius, Tum primum pilabant genæ.
Pilat, Pilos habere incipit, alias pro Detrahit pilos, e quo & Depilati. Paulus ex Festo.
Pilare, Pilos detrahere. Martial lib. 6. 56.
Exstirpa (mihi crede) pilos de corpore toto:
Teque pilare tuas testificare nates.

P I M

PIMPINELLA, æ. f. Herba notissima, etiam mulieribus. Ejus duo sunt genera, de quibus vide Matthiol. apud Dioscorid. lib. 4. cap. 45.
PIMPLA, æ. f. [Πίμπλα] Thraciæ mons quondam, postea Macedoniæ, Musis sacer, ut scribit Strabo lib. 10.
PIMPLEUS, a, um. Adj. [Πιμπλεῖος] Martial. lib. 12. 11.
Cujus Pimpleo lyra clarior exit ab antro.
Mons Pimpleus. Catull. epigr. 102. 2.
PIMPLĒA, æ. f. Musa. Hor. 1. Carm. 26. 9.
Necte meo Lamiæ coronam,
Pimplea dulcis. Ab Pimplei, vocativo Gr. dict. seq.
PIMPLĒIS, idis. patronym. f. [Πιμπληΐς] ut, Pimpleides Musæ. Martial. lib. 11. 4.
Non Urbana mea tantum Pimpleide gaudent
Otia, &c. i. e. Non tantum Urbani otiosi mea carmine legunt.
Pimpleides Musæ e fonte Macedoniæ dictæ, propter liquoris ejus unicam subtilitatem. Festus. V. PIMPLA.

P I N

PINA, piscis. V. PINNA.
PINACOTHECA, V. PINAX.
PINĀRIUS, i. m. & Potitius [Πινάριος & Ποτίτιος] duo senes, quibus qualiter coli vellet, ostendit Hercules: scilicet ut mane & vesperi ei sacrificaretur. Perfecto itaque matutino sacrificio, quum circa solis occasum essent sacra repetenda, Potitius prior advenit, Pinarius postea, extis jam redditis. Unde iratus Hercules statuit, ut Pinariorum familiæ tantum ministra esset epulantibus Potitiis & complentibus sacra. Unde & Pinarii dicti sunt, ἀπὸ τῆς πείνης, id est a fame. Nam senem illum Pinarium constat alio nomine nuncupatum. Hæc, & plura insuper eodem pertinentia, Servius explicans illud Virg. 8. Æn. 270.
— primusque Potitius auctor,
Et domus Herculei custos Pinaria sacri.
PINARIUS, a, um. Adj. Pinaria gens Patricia Romæ fuit, sic dicta a Pino Numæ regis filio, ut auctor est Plutarchus in Numa: vel a Pinariis, qui Herculi faciebant sacra anniversaria. V. Liv. 1. 7. Dionys. & Virgilii interpp. ad loc. præced.
PINACELLUM, PINACIUM. V. PINAX.
PINAX, ăcis. m. [πίναξ] Tabula. V. Vitruv. 10. 1. & Suid. Hinc
PINACIDION, i. n. [πινακίδιον] Tabella, indiculus, pugillares. V. Jul. Firm. in elencho operis, Plin. præfat. ibique Harduin. Utitur Græce & Luc. Evang. cap. 1. 63.
PINĂCŌTHĒCA, æ. f. [πινακοθήκη] Tablinum. In pinacothecis autem tabulæ pictæ, cælatum argentum, stragula vestis, signa & ornamenta reponebantur. Plin. lib. 35. cap. 2. Et inter hæc pinacothecas veteribus tabulis consuunt, alienasque effigies colunt. Varr. 1. de R. R. cap. 2. Et Petron. cap. 83. In pinacothecam perveni, vario genere tabularum mirabilem. Nam & Zeuxidis manus vidi, nondum vetustatis injuria victas, & Protogenis rudimenta, &c. V. Alex. ab Alex. 5. 24. Scalig. ad Fest. in Tablinum, & Petav. not. in Dion. Synes. Bald. Lex. Vitruv.
PINCERNA, æ. m. Pocillator qui stat ad cyathos, Poculorum ministrator. Pincerna (inquit Budæus) non eosim affirmare probum esse vocabulum, etiamsi Asconius in Prætura urbana (66.) usus est, si vera sunt eo in loco exemplaria. Pincerna a Græco deducitur, cui convivæ dicunt identidem πίνε κέρνα, Id est misce vinum, vel tempera vinum, ut bibam. Hæc Budæus. Lamprid. Alexandro cap. 41. Ita ut annonas, non dignitatem, acciperent fullones, & vestitores, & pictores, & pincernæ. [Apud vulg. interp. Genes. 40. sæpius in eadem historia legimr. Ceterum apud Lamprid. pro Pictores, sine dubio Pistores scribendum, ut ex Spartiano in Pescenn. cap. 10. liquet.
PINDĂRUS, i. m. [Πίνδαρος] genere Thebanus, temporibus fuit Æschyli poetæ, & Persarum expeditionis in Græciam: Duas suscepit filias: a patre tibiam primum, mox ab Hermione lyram edoctus est. Altissimus fertur & verborum & sententiarum copia, ut ait Quintilianus 10. 1 gravitate arduus, constructioneque ac ordine immensus ac prolixus. Scripsit Olympia, Isthmia, Pythia, Nemeæ. V. Hor. 4. Carm. 2. Ubi inter alia,
— immensusque ruit profundo
Pindarus ore.

PINDARĬCUS, a, um. Adj. [Πινδαρικός] Propert. lib. 3. 17. 40.
Qualis Pindarico spiritus ore tonat.
Fons Pindaricus. Hor. 1. Epist. 3. 10.
Lyræ Pindaricæ fidicen. Ovid. 4. de Pont. 17. 40.
Plectris Pindaricis contendere. Stat. 1 Silv. 3. 101.
PINDASUS, i. m. [Πίνδασος] Mons Troadis, in quo Cetius fluvius nascitur, qui Pergamum præterfluit. Plin. lib. 5. cap. 30.
PINDENISSUS, i. m. [Πινδενισσός] Oppidum Eleuterocilicum, quod M. Cicero, Imperator ex eo dictus, expugnavit. Cic. 2. Fam. 10. Oppugnavi quinque & viginti diebus aggeribus, vineis, turribus oppidum Pindenissum munitissimum, tantis operibus, ut mihi ad summam gloriam nihil desit, nisi nomen oppidi. [Ignobilis scilicet & obscuri. Perquam inepte in Thes. Lond. hæc ita explicantur, quasi ex ejus oppidi expugnatione cognomen M. Tullius triumphale adipisci exoptarit, ut e Numantia deleta Scipio Numantini.
PINDUS, i. m. [Πίνδος] Lapitharum sedes, mons Thessaliæ, Apollini Musisque sacer. Acarnaniam ab Ætolia dividit, ut ait Solinus. Sunt qui hoc nomen cum y psile scribunt.
Est & nomen urbis Thessalicæ, e Pindo monte appellatæ, juxta quam est fluvius ejusdem nominis.
Juga Pindi. Virg. 10. Ecl. 11.
Vertex Pindi. Lucan. lib. 1. 669.
Ingens Pindus. Senec. Med. 9.
Nivalis. Senec. Med. 6.
Perrhæbi tremuere cacumine Pindi. Propert. 3. 5. 33.
PINEA, PINETUM, & PINEUS. V. PINUS.
PINGO, pinxi, pictum, [γράφω, ζωγραφέω, ποικίλλω, ὑπογράφω] ĕre. Formam alicujus rei ductis lineis repræsentare. Plin. lib. 35. cap. 8. Adeo jam colorum usus increbuerat, adeo ars perfecta erat, ut in eo prælio iconicos duces pinxisse tradatur.
Pingere & Fingere. Cic. 5. Fam. 12. Neque Alexander ille gratiæ causa ab Apelle potissimum pingi, & a Lysippo fingi volebat, sed quod illorum artem, cum ipsis, tum etiam sibi gloriæ fore putabat.
Castra pingere mero in mensa. Tibull. lib. 1. 10. 34.
Formam pingere hominis. Cic. 2. de Orat. 69. Ut in pictura, qui hominis speciem pingere perdidicerit, posse eum cujusvis vel formæ vel ætatis, etiamsi non didicerit, pingere.
Frontem moris sanguineis pingit. Virg. 6. Ecl. 22.
Pergama tota pingit exiguo mero. Ovid. 1. Epist. 32.
Similitudines indiscrete pingere imaginum. V. INDISCRETUS.
Tabulas pingere. Cic. 2. de Invent. 1.
Acu pingere. Ovid. 6. Met. 23.
Membra pingere ferro, Stigmatibus notare. Claud. 2. in Ruff. 313.
Omnia, quæcunque tuentur, palloribus pingunt Arquati. Lucret. lib. 4. 337.
Tempore anni pingebant viridantes floribus herbas. i. e. Vernum tempus erat. Lucret. lib. 5. 1395.
Pingere humum, est Versicolorem florum varietatem humo aspergere. Plaut. Stich. 2. 2. 30.
Malas juvenile decus mihi pingere cœpit, Barba prima surgit. Lucan. ad Pison. 248.
Tempora sutilibus pinguntur tecta coronis. Ovid. 5. Fast. 395. Quatuor veteres libri leguor,
Tempora sutilibus cinguntur tota coronis.
Mollia luteola pingit vaccinia caltha. Virg. 2. Ecl. 50. i. e. Distinguit in calathis colorum varietate.
Pingere, per translationem, pro Describere. Cic. 4. Att. 5. Bibliothecam mihi tui pinxerunt constructione, & sittybis: eos velim laudes. h. e. Tui librarii Dionysius & Menophilus bibliothecam meam ita scienter & apte disposuerunt, ut quasi picta tabula intuentium oculos delectare possit: idque non solum constructione, id est ordine, sed etiam sittybis, id est membranulis: quarum integumento libri a pulveris temporisque injuria integri diutius conservantur. Omnes igitur & apte constructi, & suis quisque sittybis inserti.
Orationibus suis pingere. Cic. 1. Att. 14. Totum hunc locum, quem in Aristocratia ego varie meis orationibus soleo pingere, de flamma, de ferro, graviter pertexuit. h. e. Admodum exornare: quia varietas in pictura delectat. V. LECYTHOS.
In verbis pingendis & illuminandis sententiis. Cic. de Clar. Orat. 141.
Pingere coloribus. Cic. 2. Q. frat. 15. Modo mihi date Britanniam, quam pingam coloribus tuis, penicillo meo.
PICTUS, a, um. Partic. [γραπτός, ποικίλος] ut, Pictæ tabulæ. Cic. de Clar. Orat. 265.
Adonis pictus. V. ADONIS.
Arma. Virg. 8. Æn. 588.
Forma picta ad eximiam pulchritudinem. Plin. Epist. 101. lib. 5.
Geloni. V. GELONI.
Prælia picta rubrica. Hor. 2. Serm. 7. 98.
Purpura regum. Virg. 7. Æn. 252.
Stragulum textile, magnificis operibus pictum. Acu scil. Cic. 5. Tusc. 61.
Strata. Ovid. 8. Met. 33.
Tabellæ. Hor. 1. Serm. 1. 72.
Tapeta. Virg. 7. Æn. 277.
Toga. Propert. lib. 4. 4. 53. V. TOGA.
Vestes pictæ unde triumphales natæ. Plin. lib. 8. cap. 48.
Picta dicuntur Corpore naturalia coloribus variegata, ut
Cauda pavonis. Hor. 2. Serm. 2. 26.
Frigora picta. Martial. lib. 1. 56.
Quisquam picta colit Spartani frigora saxi, &c. h. e. Ædes potentiorum, ornatas marmore Laconico, quod esse viride tradit Plin. lib. 36. cap. 7.
Lacerti picti terga squalentia. Virg. 4. Georg. 13.
Pantheræ. Ovid. 3. Met. 669.
Volucres. Virg. 3. Georg. 243.
Ne pictum quidem vidisse quidpiam, proverbiali figura. Cic. 5. de Fin. 80. Quæ quidem dicunt, qui nunquam philosophum, ut dicitur, pictum viderunt.
Compar. Cic. de Clar. Orat. 293. Quo nihil potest esse pictius.
PICTOR, ōris. m. [γραφεύς, ζωγράφος] Plin. lib. 13. cap. 11. Fit & ex sarcocolla gummi utilissimum pictoribus ac medicis. Cic. 6. Verr. 30. Alterum fingere, opinor, e cera solitum esse, alterum esse pictorem.

Vident

Vident multa pictores in umbris, & in eminentia, quæ nos non videmus. Cic. 4. Acad. 20.

Pictores apud Lamprid. ubi videtur legendum Acupictores, Vide in ACUS. H. St. Immo conf. PISCEENA.

PICTŪRA, æ. f. [ζωγραφία, [illegible]] Actus vel Ars ipsa pingendi. Plin. lib. 35. cap. 9. Quinimmo certamen picturæ etiam florente eo institutum est Corinthi. Frequentius pro Opere ipso pictoris. ut,

In picturis alios horrida, inculta, abdita & opaca: contra alios nitida, læta, collustrata delectant. Cic. in Orat. 38.

Collustrata pictura. V. COLLUSTRO.

Inanis. V. INANIS.

Textiles. Lucret. lib. 2. 35.

Textilis pictura, & In tabulis. Cic. 8. Verr. 1. Nego ullam picturam, neque in tabulis, neque textilem fuisse, quin quæsierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit.

Inest pictura in hac tabula. V. INSUM.

Pascit inani pictura animum. Virg. 1. Æn. 468.

Tenentur pictura oculi, aures cantibus. Cic. 4. Acad. 20.

Pictura, per metaphoram transfertur ad poetas. Cic. 5. Tusc. 114. Traditum est etiam Homerum cæcum fuisse, at ejus picturam, non poesin, videmus.

PICTURĀTUS, a, um. Adj. [[illegible]] Variis coloribus distinctus. ut, Virg. 3. Æn. 483. Fert picturatas auri subtemine vestes. Ubi Serv. hujusmodi nomina, Participia appellat sine origine verbi.

Agger picturatus morituris floribus. Stat. 8. Theb. 58.

Limbus. Stat. 1. Achil. 330.

Opus picturatum metallis. Claud. de 4. Cons. Hon. 589.

Vestes. Virg. 3. Æn. 483. V. paulo supra.

Volucres. Claud. 40. 3.

PICTĬLIS, e. Adj. Apul. 10. Met. p. 247. Elmenh. Baltei pictiles.

PICTŌRIUS, a, um. Adj. Tertull. adv. Marc. 1. 3. Poetica & pictoria licentia.

PIGMENTUM, i. n. [[illegible]] Unguentum, quo utuntur puellæ ad venustandam faciem. Plaut. Mostell. 1. 3. 106.

Non istanc ætatem oportet pigmentum ullum attingere,
Neque cerussam, neque melinum, neque ullam aliam offuciam.

Pigmentum, Materia qua quid inficitur. Plin. lib. 16. cap. 43. Ut pigmentis perderet se.

Pigmenta aliquando dicuntur Colores pictorum: de quibus Plin. lib. 35. cap. 5. Cic. 1. de Divin. 23. Aspersa temere pigmenta in tabula, oris lineamenta efficere possunt. Plaut. Epid. 5. 1. 20.

Quem Apelles, atque Zeuxis, duo pingent pigmentis ulmeis. i. e. Qui virgis ulmeis utentur ad corpus meum sanguine pingendum.

Pigmenta, per translationem, pro Coloribus rhetoris. Cic. 2. Att. 1. Meus autem liber totum Isocratis [illegible], atque omnes ejus discipulorum arculas, ac nonnihil etiam Aristotelica pigmenta consumpsit. Pigmenta, i. e. Exornationes, quibus oratores, ut pigmentis pictores, utuntur.

Pigmenta item per translationem dicuntur Mendacia & fraudes: quia is qui pingitur, non est naturalis color, sed artificialis. Cic. 2. de Orat. 188. Tam integræ sententiæ, tam veræ, tam novæ, tam sine pigmentis, fucoque puerili, ut mihi, non solum tu incendere judicem, sed ipse ardere, videaris.

PIGMENTĀRIUS, i. m. [[illegible]] Qui pigmenta vendit. l. 3. §. 3. Dig. de Sicar. Pigmentarii, si cui temere cicutam, &c. dederint. Et Cic. 15. Fam. 17. Attius pigmentarius.

PIGMENTĀTUS, a, um. Adj. Pigmento obductus. Tertull de Cult. fem. 2. 13. Taliter pigmentatæ Deum habebitis amatorem?

Crinis pigmentatus. Prudent. Hamartig. v. 315.

PINGUIS, e. Adj. [[illegible]] notæ significationis. Plin. lib. 10. cap. 50. Feminæ quidem ad saginam non omnes eliguntur, nec nisi in cervice pingui cute.

Pingue, Fecundum, Fertile. Virg. 4. Georg. 118.

Et pingues hortos.

Agri pingues. Lucret. lib. 5. 1247.

Ager pinguis ac putris. Columel. lib. 2. cap. 2.

Agni. Virg. 1. Georg. 341.

Amnis. Valer. 5. Argon. 424. MS. Annus, & Ita Edit. Heins. & Burm.

Arvum. Virg. 3. Ecl. 100.

Cælum pingue & concretum, Tenue & purum, contrarie. Cic. 1. de Divin. 130. Si obscurior quasi caliginosa stella exstiterit, pingue & concretum esse cælum, ut ejus aspiratio gravis & pestilens futura sit: sin illustris & perlucida stella apparuerit, significari cælum esse tenue purumque. & propterea salubre.

Campus. Virg. 2 Georg. 274.

Campus pinguior sanguine. Hor. 2. Carm. 1. 29.

Corpus non pingue. Ovid. 1. de Pont. 4. 51.

Culta. Virg. 4. Æn. 378.

Digiti. Ovid. 3. de Arte Am. 275.

Equi pingues sanguine humano. Ovid. 9. Met. 194.

Ferina. Virg. 1. Æn. 219.

Fici. Hor. 2. Serm. 8. 88.

Fimo pingui saturare sola. Virg. 1. Georg. 80.

Flammæ pingues. Ovid. 5. Trist. 5. 11.

Flumen Nili. Virg. 9. Æn. 31.

Fumus. Lucan. lib. 8. 730.

Hœdulus pinguissimus. Juven. 11. Sat. 65.

Horti. Virg. 4. Georg. 118.

Humus. Virg. 2. Georg. 184.

Lardum. Hor. 2. Serm. 6. 64.

Mensæ. Catul. 60. 3.

Merum. Hor. 2. Serm. 4. 65.

Musta. Tibull. lib. 1. 1. 10.

Olivum. Stat. 8. Theb. 578.

Omaso pingui tentus. Hor. 2. Serm. 5. 40. Ad contemptum dicitur de eo, qui obsoniis se saturat vilibus: ut alio loco,

— patinas cœnabat omasi, Turnebus.

Oves. Virg. 8. Ecl. 4.

Pabula. Lucret. lib. 1. 258. Alii legunt Pingues pecudes.

Rami. Hor. Epod. 2. 55.

Solum. Virg. 1. Georg. 64.

Terræ pingues. Virg. 2. Georg. 92.

Toga pinguis, pro Crassa, apud Tranquill. in August. cap. 82. Juven. 9. Sat. 28. — pingues aliquando lacernas

Munimenta togæ.

Vapor pinguis. Senec. Herc. fur. 11.

Vitulus pinguis, albusque, Saginatus & mollis. Hor. 2. Serm. 2. 21.

Amor pinguis, nimiumque patens, Abundans, & obvius. Ovid. 2. Amor. 19. 25.

Otium pingue. Plin. 8. Epist. 15. Nam super illa, quæ retuli, altius ibi otium & pinguius, eoque securius.

Somni pingues. Ovid. 1. Amor. 13. 7.

Pinguis ad Res ingenii transfertur, & Hebes, crassum, significat. Cic. de Fato 7. Athenis tenue cælum, ex quo acutiores etiam putantur Attici: crassum Thebis. Itaque pingues Thebani & valentes.

Pingui Minerva aliquid facere. Columel. in præfat. lib. 1. i. e. Crasse, rudius. V. MINERVA.

Doctor pinguis. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Ingenium. Ovid. 11. Met. 148.

Litteræ pinguiores rusticorum. Columel. lib. 9. cap. 14.

Pingue, Impeditum, & ineptum, inquit Non. 2. 719. Cic. 4. Acad. 109. Quod ipsi Antiocho pingue videbatur, & sibi ipsi contrarium.

Pingue quiddam & peregrinum sonare. Cic. pro Arch. 26. Qui præsertim usque eo de suis rebus scribi cuperet, ut etiam Cordubæ natis poetis, pingue quiddam sonantibus, atque peregrinum, tamen aures suas dederet.

PINGUE, is. n. dicitur Quod inter carnem & cutem est, succo liquidum. Auctor Plin. lib. 11. cap. 37. Virg. 3. Georg. 124.

— & omnes
Impendunt curas, denso distendere pingui.

PINGUĬTER, Adv. [[illegible]] Columel lib. 2. cap. 2. Proximum deinde huic pinguiter densum. Subaud. Solum. Plin. lib. 12. cap. 25. Color in quacunque natione præfertur ruffus, & pinguiter lentus.

Pinguius, compar. pro Plenius & largius. Ulpian. in l. Et an eadem. §. 1. D. de excapt. rei judic. Sed pinguius pro communi utilitate accipitur. Paulus in l. Et exhæredatum. D. de re judic. Pinguius enim donatori succurrere debemus, quam ei qui verum debitum persolvere compellitur.

PINGUIUSCŬLUS, a, um. Adj. Aliquantum pinguis. ut, Corpora pinguiuscula. Solin. cap. 18. Salmas. cap. 11.

PINGUĒDO, inis. f. [[illegible]] Plin. lib. 23. cap. 8. Nuces avellanæ capitis dolorem, faciunt, inflationem stomachi, & pinguedini corporis conferunt plus, quam sit verisimile. Alii legunt Pinguitudini. V. Perott. ad Martial. 8. epigr.

PINGUĬTŪDO, inis. f. [[illegible]] Idem. Varr. 3. de R. R. cap. 9. Et lux pinguitudini inimica. De Gallinis. Columel. lib. 2. cap. 15. Ea res admonet non inesse tali materiæ naturalem pinguitudinem & succum.

Laborare nimia pinguitudine. Quintil. lib. 1. cap. 11.

Litterarum nimia pinguitudo. Quintil. lib. 1. cap. 11.

PINGUĬTIA, æ. f. Pinguedo. Arnob. lib. 7. p. 226. Non videtis, albas esse hostiarum carnes, ossa, dentes, pinguitias?

PINGUĬTIES, ēi. f. Idem. Apul. 10. Met. p. 245. Elmenh. Corpus obesa pinguitie compleveram.

PINGUIĀRIUS, i. m. [[illegible]] Qui pinguia amat. Martial. lib. 11. 101.

Carnarius sum, pinguiarius non sum. Quod significat carnosam, hoc est corpulentam amicam opto, non nimis pinguem.

PINGUEO, ēre. sive potius

PINGUESCO, [[illegible]] ĕre. Pinguem fieri. Columel. lib. 2. cap. 11. Omne emaciatum armentum ea medica pinguescit.

Campi pinguescunt. Virg. 1. Georg. 492. Ovid. 15. Met. 89.

Congestoque avidum pinguescere corpore corpus.

PINGUĔFĂCIO, fēci, factum, [[illegible]] ĕre. Plin. lib. 16. cap. 44. Dein ea pinguefacit.

PINGUEFACTUS, a, um. Partic. Octav. Hor. 1. 27. Mollis & pinguefactus.

PINIFER, V. PINUS.

PINNA, æ. f. [[illegible]] proprie Penna est, quæ pluma, id est mollior & exigua penna, non est: nam Pennæ generale nomen est ad plumas & pinnas. Hæc Perott. Varr. lib. 3. de R. R. cap. 7. 10 de columbis, Qui jam pinnas incipiunt habere, relinquunt in nido, illisis cruribus.

Brevibus insurgere pinnis. Valer. 7. Argon. 377. Alii legunt Pennis.

Talaria pinnarum affingunt Minervæ. Cic. 3. de Nat. Deor. 59.

Pinnæ, Quibus innatant pisces, & quarum adminiculo veluti remis, in natando utuntur. Plin. lib. 9. cap. 20. Pinnarum quoque sunt discrimina, quæ pedum vice datæ sunt piscibus.

Pinna, [πίννα Suid.] Conchæ genus. Plin. lib. 9. cap. 42. Concharum generis & pinna est. Nascitur in limosis, subrecta semper, nec unquam sine comite, quem pinnoterem vocant, alii pinnophylacem: is est squilla parva, alibi cancer, dapis assectator. Pandit se pinna, luminibus orbum corpus intus minutis piscibus præbens. Assultant illi protinus, & ubi licentia audacia crevit, implent eam. Hoc tempus speculatus index, morsu levi significat: illa ore compresso quicquid inclusit, exanimat, partemque socio tribuit. Meminit Cic. 2. de Nat. Deor. 123. Pinna vero (sic enim Græce dicitur) duabus grandibus patula conchis cum parva squilla quasi societatem coit comparandi cibi, &c.

Pinna, [[illegible]] Propugnaculi genus. Unde & Pinnæ murorum. i. e. Summitates. Varr. lib. 4. de L. L. 32. Muri summæ pinnæ, ab his, quas insigniti milites habere in galeis solent, & in gladiatoribus Samnites. Liv. 40. 45. Muri pinnæ aliquot locis decussæ erant.

Adjicere pinnam. Cæs. 7. Bell. Gall. 72. Huic loricam pinnasque adjecit.

Prensabat summas in aggere pinnas. Sil. lib. 7. 603.

Pinna & Penna confunduntur in veteribus libris. Quintil. 1. 4. V. ibi Burm.

PINNŬLA, æ. f. dimin. [[illegible]] Summa pars auris, ab acuitate dicta.

Pinnula, Qua natant pisces. Plin. lib. 9. cap. 57. Quosdam inde exire ad pabula, pinnulis gradientes, crebro caudæ motu.

Pinnula, Parva penna, vel pinna. Columel. lib. 8. cap. 5. Inhibeturque cupiditas incubandi, pinnula per nares trajecta.

PINNĀLIS, e. Adj. ut, Rigor pinnalis. Frontin. de Colon. p. 340.

PINNĀ-

PINNĀTUS, a, um Adj. [πτερωτὸς] Quod pinnas habet.
Cauda pinnata. Cic. 2. Tusc. 24. De aquila. Ex poeta.
Cupido pinnatus. h. e. Alatus. Cic. 3. de Nat. Deor. 58. Idem 1. de Divin. 106.
Hic Jovis altisoni subito pinnata satelles. De aquila. Ex poeta.
Folia pinnata, modo concisa. Plin. lib. 27. cap. 9.
Fulgor pinnatus. Plin. lib. 37. cap. 7.
PINNACŬLUM, i. n. [πτερύγιον] Fastigium & summitas ædificii in acumen tendentis: sive quod veteres pinnam acutum dicebant: sive quod pinnaculis addi pinna consuevit, quæ facili motu ventorum indicet flatum: quod genus nunc vulgo *pennonem* dicimus. Perott. Tertull. contra Judæos cap. 8. conf. PINNA.
PINNĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. ut, Piscis pinniger. Ovid. 13. Met. 963.
PINNĬRĂPUS, i. m. Retiarius, qui pinnam & summitatem galeæ mirmillonis appetebat, & se piscem, qui in ea erat, petere clamabat. Juven. 3. Sat. 158.
Hic plaudat nitidi præconis filius, inter
Pinnirapi cultos juvenes. Alii, quosdam, inquiunt, fuisse gladiatores avis quadam figura in arenam prodeuntes, quibuscum Pinnirapi componerentur. In qua sententia est Turnebus, quanquam priorem interpretationem non improbat. V. & Schol. antiq.
PINNŎPHŸLAX, ăcis [πιννοφύλαξ] & PINNOTHĒRES, æ. m. [πιννοθήρης] Squilla parva. V. Plin. 9. 31. & supra in PINNA, & Suid.
PINNA, [Πίννα] Oppidum est Vestinorum, qui sunt populi in quarta regione Italiæ, Prægutiis ad ortum finitimi, teste Ptolem. lib. 3. cap. 1. Pinnam virentem, vocat Sil. 8. 518.
Pinnensium meminit & Plin. lib. 3. cap. 12. Vulgo hodie *Penna*.
PINNICILLUM, i. n. Penicillum. Pallad. 4. tit. 1. Pinnicillo tenuis debet frequenter humor effundi. V. Penicillus in PENIS.
PINSIUM. Palatium Romæ est, ad Collatinam portam, quæ & ob id Pinsiana porta dicta est. Alexander lib. 4. cap. 16. [Immo Pinciana. V. Lex Pitisc. in Porta.
PINSO, pinsui, pistum & pinsĭtum, apud Columellam, & pinsum apud Vitruv. sæpius, teste Budæo, [πτίσσω, μαγειρεύω] ĕre. Pilo tundere, vel Molis frangere: nam veteres usu molarum carentes, frumenta torrebant, & ea in pilas missa, pistillis tundebant & terebant. Nunc accipimus pro Panem facere. Columel. lib. 2. cap. 9. Panicum pinsitum, & evolutum furfure, sed & milium quoque poltem, quavis inopia, maxime cum lacte, non fastidiendam præbet. Pomponius, Quum neque molis molui, neque palmis pinsui. Pers. 1. Sat. 58.
O Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit. i. e. Tundit & percutit: hoc est irridet.
Pinsetur Bagio. Plautus Mercatore scena 7ma. H. St. Exstat a. 3. 81. Forte Pingetur. V. PIGMENTUM. Ceterum Pinso factum ex Gr. πτίσσω, V. PILUM.
Hordea pinsere. Lucan. ad Pison. 17.
Panem album pinso tibi Dici solitum ubi quis magnarum rerum spes amplas ostendit. Græcis enim album panem in deliciis fuisse, locis aliquot testatur Lucian. nominatim in libello de Mercede conductis. V. Erasm.
PINSENS, entis. Partic. ut, Pinsente pilo præferrato. Plin. 18. 10.
PINSITUS, a, um. Partic. ut, Hordeum pinsitum. Columel. 8. 4. Adde quæ in ipso verbo leguntur.
PINSUS, a, um. Idem. ut, Rudus pinsum. Vitruv. 7. 1.
PISTUS, a, um. aliud Partic. [μαγειρευθεὶς] Plin. lib. 18. cap. 10. Si pistæ serantur.
Pistum, a Pinsendo, pro Pinsitum antiqui frequentius usurpabant, quam nunc nos dicimus. Festus.
PISO, [πτίσσω] ĕre. Id significare videtur Budæo, quod Græcis πτίσσειν, hoc est purgare, decorticare: quod pisendo fit in ordeo & aliis frugibus. Plin. lib. 18. cap. 10. Ut nisi intenti pisant, concidantur grana, ferroque frangantur. Legitur & Pinsant Varr. de R. R. 3. 16. 28. Alii ficum & uvam passam quum piseront, affundunt sapam. Legitur & hic Pinserunt. Plin. lib. 18 cap 10. Lentem torreri prius jubet: deinde cum furfuribus leviter pisi. Ubi quidam legunt Pinsi. Budæus.
PISO, [πτίσσω] āre. Frangere, vel tundere. Varr. 1. de R. R. cap. 63. Ut in pistrino pisetur ac torreatur. Non. 2. 723.
PISUS, a, um. Partic. Plin. lib. 20. cap. 5. ad finem, Varro quæ sale aut aceto pisa est, arefactaque, vermiculis non infestari auctor est.
PISO, onis m. Mortarium. Marc. Empir. cap. 8. Radices betæ maxime nigræ ex aqua tepida lavabis, & expressas sabano siccabis, deinde tundes in pisone marmoreo. conf. PISONES, f. l.
PISTO, vel PISTO, āre. frequent. Veget. de Re Vet. 1. 32. In pila lignea pistabis. Et Auct. Philomel. v. 17.
— sturnus tunc pistat ore.
PISTILLUM, i. n. [ὕπερον] Instrumentum quo in mortario quædam tunduntur. Plaut. Aul. 1. 2. 17.
Cultrum, securim, pistillum, mortarium,
Quæ utenda vasa, semper vicini rogant. Columel. lib. 12. cap. 55. Aut bene emundatum conjicito, & pistillis conterito.
Pistillo calvior. Proverbialis hyperbole, de Magnopere glabris. Nam ima pistilli pars calvi cranium referre videtur. Transferri potest ad insigniter egenos, ac simplices, ac dissimulandi ignaros. Ex Erasmo.
PISTILLUS, i. m. Idem quod Pistillum. Virg. in Moret. 114.
Procedebat opus, nec tam salebrosus ut ante,
Sed gravior lentos ibat pistillus in orbes.
PINSO, [μαγειρεύω] āre. Idem. Varr. lib. 1. de R. R. cap. 63. Promendo diem, ut in pistrino pinsetur, ac torreatur. Nunc vero sic legitur: Promendum hieme, ut in pistrino pisetur, ac torreatur.
Pinsare humum, est Terram ferire, ut faciunt qui interficiuntur, caduntque in terram. Enn. apud Varr. lib. 4. de L. L. 4. In terram cadentes (dicit) cubitis pinsabant humum. Sic enim in manuscriptis libris reperitur. Alii Pinsebant legunt, alii Pinsibant. [Videtur frequent. a Pinsus Partic. formatum, ut Piso, āre, a Pisus.
PINSĀTIO, ōnis. f. Vitruv. 7. 1. Rudus crebriter pinsatione solidetur.
PINSITO. [μαγειρεύομαι] āre. frequent. a Pinso, pinsis, quidam probant ex Plaut. in Asin. 1. 1. 18. Qui polentam pinsitant; quum ibi legatur Pransitant in MS. conf. PISITO supra.
PINSOR, ōris m. [μαγειρευτὴς] quem nunc Pistorem dicimus. Varr. apud Non. 2. 643. Nec pinsorem ullum nossent, nisi eum qui in pistrino pinseret farinam.

PISTOR, ōris. m. [ἀρτοποιὸς, ἀρτοκόπος] Qui frumenta contundebat pilis. Varro R. R. 1. 63.
Pistor nunc dicitur Qui panem facit. Plin. lib. 18. cap. 11. Pistores Romæ non fuerunt ad Persicum usque bellum, annis ab Urbe condita super quingentos octoginta. Plaut. Asin. 1. 3. 48.
Quum e pistore panem petimus, vinum ex œnopolio.
Coqui, pistores, lecticarii, artes vulgares. Cic. pro Rosc. Amer. 134.
Dulciarius pistor, Qui dulcia facit & vendit. Martial. lib. 14. 222.
PISTRIX, īcis. f. Lucilius apud Varr. de L. L. 4. 31. Adde Fest. in Ma[…]phula.
PISTŪRA, æ. f. [μαγειρευτικὴ] Pinsendi artificium & ratio. Plin. lib. 18. cap. 10. Pistura non omnium facilis. Ibid. 8. Et ipsa autem, quæ […]luntur, variam pisturarum rationem habent.
PISTŌRIUS, a, um. Adj. [ἀρτοποιικὸς] Quod ad pistorem pertinet. ut, Ars pistoria. Plin. lib. 18. cap. 11. Ad operis pistorii genera transeamus.
Forum pistorium Romæ in Aventino, & Ulpium & Palladium. Alex. lib. 2. cap. 10.
Instrumentum pistorium. Paul. in l. Quum de lanionis. D. de fund. inst. vel instrum. leg.
Opus pistorium, quod *Pasticcerium* nunc vocant. Cels. lib. 2. cap. […] Quo minus mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex fru[…]mento, adipe, melle, caseo constat. Ibid. cap. 28. Facile autem […] corrumpuntur lac, mel, ideoque lactaria, atque omne pistorium op[…]
PISTŌRICUS, a, um. Adj. [ἀρτοποιικὸς] Idem. Ulpian. in l. Servi a[…]tem suos. D. de legat. tertio, Si quis servos habuerit proprios, sed […]rum operas locabat, vel pistoricas, vel histrionicas, servorum appellatio[…]bus legasse videtur. Alii legunt Pistorias.
PISTORIENSIS, e. Adj. Idem ut, Milites pistorienses. Plaut. Capt. […] c. 57. V. ibi Interpr.
PINSACULUM, vel PISTACULUM, V. PILUM.
PISTRĪNUM, i. n. [ἀρτοποιεῖον, μύλων, μυλωθρεῖον] Locus in quo […] pinsitur & panis fit. Varr. de L. L. lib. 4. 31. Pilum, quod eo far pinsitur, […] id ubi fit, pistrinum: l & s inter se sæpe commutant.
In pistrinum autem antiquitus a dominis trudebantur servi ob noxam, […] pinserent, molerentque ingenti labore. Unde Ter. in Heaut. […] Pistrino dignus.
Dedere aliquem in pistrinum. V. DEDO.
Detrudere & compingere aliquem in quoddam pistrinum. Cic. 1. de Orat. 46.
Molendum in pistrino. Ter. Phorm. 1. 5. 19.
Tradere aliquem in pistrinum. Cic. 1. Quint. frat. 2.
Vivere in eodem pistrino cum aliquo. Cic. 2. de Orat. 144.
PISTRĪNA, æ. f. Idem. Plin. lib. 18. cap. 9. E siligine lautissimi panis, pistrinarumque opera laudatissima. V. dict. seq.
PISTRILLA, æ. f. dimin. a Pistrina. Ter. Adelph. 4. 2. 45.
Ad dextram, prius quam ad portam venias, apud ipsum lacum
Est pistrilla, & exadversum est fabrica: ibi est. Veteres […] (ibi Donatus) absolute dicebant Pistrinam, ut Sutrinam, & […] ad Tabernam referentes. Charis. lib. 1. Pistrinum neutro genere […], sed Lucilius decimosexto feminine extulit, Media e pistrina, ad […] referens, ut Caupona dicitur. Nam & Ter. diminutive Pistrillam […]
PISTRINENSIS, e. Adj. Quod ad pistrinum pertinet. Apuleji Lucius in a[…]num transformatus, molas pistrinenses, per circuitus […] gisse se festiviter scribit, describens quales essent ministri […] contubernio. Sueton. in Calig. cap. 39. Quicquid instrumenti […] aulæ erat, ab urbe repetiit, comprehensis ad deportandum […] quoque vehiculis, & pistrinensibus jumentis.
PISTRINĀRIUS, i. m. Pistrini custos, vel exercitor. Ulpian. l. 1. […] Depositi. §. Si quis servum custodiendum conjecerit forte in pistrinum […] si quidem merces intervenit custodiæ, puto actionem esse […] narium ex conducto.
PISTRINĀLIS, e. Adj. Ex pistrino. Columel. 7. 9. Album […]
PINTA, æ. f. Vini mensura vulgo dicitur, quæ duabus *chopinis* […] Budæus lib. 5. de Asse, Prima mensurarum nostrarum, […] do, *Chopina* a nobis dicitur, ex eo (ut arbitror) dicta, quod […]tum funditur, vel hauritur vini, quantum homo sitibundus […] absumere possit. Hæc duplex, *Pintam* efficit, ex eo vocabulo […] quod Græci Pitynam appellant, vas quoddam vinarium significantes […] Pityna enim per syncopen Pitna, deinde transpositione Pinta dicta. […] enim Græce Bibo significat.
PINTIA, æ. f. [Πιντία] Ptolem. lib. 2. cap. 6. Vallis Oletum […] nomine dicta, urbs Hispaniæ, vulgo *Valladolid*.
PĪNUS, i. & ûs. f. [πίτυς] Arbor coniferi generis nota. Plin. lib. 16 cap. 10. Ex iis pinus atque pinaster folium habent capillamenti modo […] longumque, & mucrone aculeatum. Pinus fert minimum […] dum ex nucibus ipsis. Virg. 7. Ecl. 63.
Fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis.
Pinus erat Cybele sacra, quod, ut ait Ovid. 10. Met. 104.
— Cybeleius Attis
Exuit hac hominem, truncoque induruit illo. Et Arnob. Pinus illa solenniter, quæ in Matris infertur sanctum deæ, nonne […] est arboris, sub qua sibi Attis virum demessis genitalibus abstulit? […] apud Virg. 9. Æn. 85.
Pinea silva mihi multos dilecta per annos. In Ida enim monte, ubi (Cybele) sanctissime colebatur, pinus abundabat, & o[…] lucus sacer erat.
Silvarum gloria pinus. Stat. 5. Silv. 1. 151.
Pinus silia nobilis silvæ. Hor. 1. Carm. 14. 11.
Acuta. V. ACUO.
Acuta pinu præcinctus caput Pan. Ovid. 1. Met. 699.
Alta. Virg. 2. Georg 389.
Annosam pinum revellere dumo. Ovid. 12. Met. 357.
Cæsa montibus. Ovid. 1. Met. 94.
Eruta radicibus. Virg. 5. Æn. 449.
Gallinaria. Juven. 3. Sat. 307. [i. e. Silva. V. in GALLINA.
Grata deûm matri. Ovid. 10. Met. 104.
Ingens. Hor. 2. Carm 3. 10.
Loquens pinus. Virg. 8. Ecl. 22.
Nautica. Virg. 4. Ecl. 38.
Pontica. Hor. 1. Carm. 14. 11.

Quemvis Pontica pinus,
Silvæ filia nobilis,
Jactes & genus & nomen inutile. Hoc ideo dixit Hor. quia in Ponto fuit optima materia navalis, vel Catullo teste.
Sacra pendebit fistula pinu. Virg. 7. Ecl. 24.
Succincta comas, hirsutaque vertice. Ovid. 10. Met. 103.
Trunca. Virg. 3. Æn. 659.
Uberrima. Virg. 4. Georg. 141.
Silvis evertere pinum. Virg. 1. Georg. 256.
Cava pinus, per synecdochen pro ipsa Navi, quæ ex pinu constructa est. Valer. 1. Argon. 687.
Operta. Stat. 5. Theb. 388.
Tarda pinus pondere. Virg. 5. Æn. 153.
Pinus est etiam Flos, scil. Chamæpitys. Virg. 4. Georg. 112.
Ipse thymum pinosque ferens de montibus altis. V. ibi Taubm.

PINEA, æ. f. etiam dicitur pinus. Columel. lib. 5. cap. 10. Eodem tempore juglandam, & pineam, & castaneam, serere oportet. [Scil. Nucem.

PĪNEUS, a, um. Adj. [πίτυινος] Quod ex pinu est. Plin. lib. 15. cap. 10. Pinea corona victores apud Isthmum coronantur.
Ardor pineus, Ignis. Virg. 11. Æn. 786.
Claustra. Virg. 2. Æn. 258.
Cortex. Columel. lib. 6. cap. 16.
Frondes. Columel. lib. 2. cap. 2.
Robora. Stat. 2. Theb. 619.
Silva. Virg. 9. Æn. 85.
Tæda. Ovid. 2. Fast. 558.
Tecta pinea, Naves. Ovid. 14. Met. 530.
Velamina pinea, Corona. Lucret. lib. 4. 591.
Virga. Ovid. 2. Fast. 28.

PINĒTUM, i. n. [πιτυών] Locus pinis consitus. Plin. lib. 27. cap. 8. Chrysolachanum in pineto, lactucæ simile, nascitur.
Succincta pineta. Ovid. 15. Met. 604.

PINĬFER, ĕra, ĕrum. Adj. [πιτυοφόρος] ut, Pinifer mons. Virg. 10. Æn. 708
Vesulus pinifer. i. e. In quo crescunt pinus.
Caput piniferum Atlantis. Virg. 4. Æn. 249.
Mænalus pinifer. Virg. 10. Ecl. 14.
Rupes piniferæ. Lucan. lib. 2. 431.

PINĬGER, ĕra, ĕrum. Idem. ut, Caput Fauni pinigerum. Ovid. 3. Fast. 84.

PINASTER, tri. m. [ἀγριοπίτυς] Pinus silvestris, miræ altitudinis. Plin. lib. 16. cap. 10. Idem lib. 15. cap. 10. Quartum Pityida vocant a pinastris.

PINASTELLUM, i. n. Herba, quæ & Peucedanum. Apul. de Herb. cap. 94.

P I O

PĬO, [ἱλάσκω ἀγνίζω] āre. Colere, custodire. Plaut. Asin. 3. 1. 3. Ubi piem pietatem, &c. Non. 2. 636. [Sed videtur potius pro Expiem, placemque positum.
Piare, aliquando pro Contaminare & polluere ponitur. [Immo Impiare. Sumptum ex Non. 4. 363. Sed V. PIACULUM infra.
Piare, Pie amare, inquit Nonius. Nævius, Nemo est qui magis suos piet liberos. [Hunc locum non reperi.
Piare, [καθαίρειν, ἁγνίζειν, ἀφοσιοῦσθαι] Purgare. Virg. 2. Æn. 140.
— & culpam miserorum morte piabunt. Cic. pro Domo, 132. Si quid tibi aut piandum, aut instituendum fuisset religione domestica. [Hæc videtur propria verbi significatio. Nam & Purum, piumque, ut Synonyma, jungebant prisci. Liv. 1. 32. In carmine fetiali, Puro, pioque duello. V. PIUS.
Aras piare ture. Propert. lib. 3. 10. 19.
Busta hostilia piasti. Ovid. 13. Met. 515.
Clades piare. Propert. lib. 3. 4. 9.
Corpora piantur. Ovid. 2. Fast. 29.
Delicta piare. Sil. lib. 17. 565.
Delubra piantur cædibus. Sil. lib. 4. 821. apud Carthaginienses scil.
Fontes piandi. Propert. lib. 4. 10. 25.
Fulgura atque ostenta piare. Cic. 2. de Legib. 21.
Iram piavit cæde. Propert. lib. 3. 19. 18.
Mors morte pianda est. Ovid. 8. Met. 483.
Nefas piare. Virg. 2. Æn. 184.
Ossa piare. Virg. 6. Æn. 379.
Ritum piandi tradere. Ovid. 3. Fast. 291.
Piari eos, veluti proprio verbo, ait Verrius, qui parum sint animati, quum mentis suæ non sint: & per quædam verba liberantur incommodo. Festus.

PIĀTIO, ōnis. f. Plin. lib. 28. cap. 2. Si Pontifici accidat Ditis causa epulanti, in mensa utique id reponi adolerique ad larem, piatio est.

PIĀTRIX, īcis. f. dicebatur Sacerdos quæ expiare erat solita, quam quidam Simulatricem, alii Sagam, alii Expiatricem vocant. Festus. Plaut. Mil. 3. 1. 121.
Tum piatricem clementer non potest quin munerem. Mss. Patritam.

PIĀMEN, inis. n. [καθαρμός, ἀφοσίωσις] ipsa purgatio. Ovid. 2. Fast. 19.
Februa Romani dixere piamina patres. Dictio poetica magis, quam oratoria.

PIĀMENTUM, i. n. Idem. Piamenta dicebantur, quibus in expiando utitur, inquit Festus. Scil. Piatrix. Plin. lib. 25. cap. 4. Hac evulsa scrobem repleri vario genere frugum, religio est, ac terræ piamentum.

PIĀBĬLIS, e. Adj. [ἀφοσιωτός] Quod purgari potest.
Fulmen piabile. Ovid. 3. Fast. 289.

PIĀCŬLUM, i. n. [ἀφοσίωμα] Sacrificium, cultus, & quicquid agitur, seu præbetur, pro satisfactione peccati. Virg. 6. Æn. 153.
— ea prima piacula sunto. Hor. 1. Carm. 28. 34.
Teque piacula nulla resolvent. h. e. Nullis hostiis te expiabis.
Infert piacula manibus. Ovid. 6. Met. 569.
Miseranda piacula spretæ pœnæ. Sil. lib. 1. 182.
Piaculum, aliquando dicitur Peccatum ipsum, crimen, flagitium. Virg. 6. Æn. 569.
Distulit in seram commissa piacula mortem. Servius, Piacula, Commissa, propter quæ expiatio debetur. Plaut. Truc. 2. 1. 13.
Piaculum est misereri nos hominum rem male gerentium. [Falso ex hoc usu verbalis nominis infert Nonius ipsum verbum Piare veteres eodem sensu posuisse.

Horrenda piacula. Stat. 1. Achill. 139.
Contrahere piaculum. V. CONTRAHO.
Solvi piaculo, i. e. Peccato. Tacit. 1. Ann. 30.

PIACŬLUS, a, um. Adj. Cato de R. R. cap. 139. Porco piaculo facito, i. e. Piaculari. Turneb. [Ego substantivum esse non dubito, ut si Porco victima dixisset, per appositionem.

PIACULĀRIS, e. Adj. [ἀφοσιωματικός] Quod ad satisfactionem peccati pertinet vel datur. Liv. 1. 26. Iis quibusdam piacularibus sacrificiis factis, quæ deinde genti Horatiæ tradita sunt, &c. Plaut. Epid. 1. 2. 36.
Mene piacularem oportet fieri ob stultitiam tuam,
Ut meum tergum stultitiæ tuæ subdas succidaneum? i. e. Oportetne tuam stultitiam meis scapulis expiari?
Auspicia piacularia appellabant, Quæ sacrificantibus tristia portendebant, quum aut hostia ab ara profugisset, aut percussa mugitum dedisset, aut in aliam partem corporis, quam oporteret, cecidisset. Festus.
Piacularia, Tristia, per quæ malum fieri opinabantur. Nam a superis felicitatem, ab inferis diis infelicia dari censebant.

PIACULARIS, Romæ porta appellatur propter aliqua piacula, quæ ibidem fiebant, vel, ut ait Cloatius, quum ex sacro per aliquem piaculo fuivitur: ut aliqua piandi propitiandique causa immolatur. Festus.

PIACŬLO, āre. Expio. Cato de R. R. cap. 141. extr. Mars pater, &c. te hisce suovitaurilibus piaculo. V. Barth. in Stat. 9. Theb. p. 1031.

P I P

PĬPER, ĕris. n. [πέπερι] Arboris fructus, minutis granis constans, condimentis aptus & acri, urentique linguam sapore, qui ex Arabia ad nos affertur. Plin. lib. 12. cap. 7. Passim vero quæ piper gignunt, juniperis nostris similes, quanquam in fronte Caucasi solibus opposita gigni tantum eas aliqui tradidere, &c.
Album piper. Hor. 2. Serm. 4. 74.
Asperum. V. ASPER.
Candidum. V. Candidus, in CANDEO.
Longum. Plin. lib. 12. cap. 7.
Rugosum. Pers. 5. Sat. 55.
Piper non homo: proverb. in Nimis asperum. Petron. cap. 44. Tragur. p. 15. V. ibi Scheffer. p. 93.

PIPĔRĀTUS, a, um. Adj. [πεπερισμένος] ut, Piperatum vinum, Quod pipere & melle conditum est. Et, Piperatum acetum, apud Columel. lib. 12. cap. 47.
Dicta piperata. i. e. Mordacia. Sidon. 5. Epist. 8. conf. Piceatus, in PIX.

PIPERATUM, i. n. Genus edolii. Cels. 4. 22. Itaque etiam in piperatum conjicitur. V. Apic. 2. 2. & Plin. 14. 16.

PIPERĪTIS, idis. f. [πεπερῖτις] Herba, de qua Plin. lib. 20. cap. 17. Panax, inquit, piperis saporem reddit, magis etiam siliquastrum, ob id piperitidis nomine accepto.

PĪPILO, [πιππίζω] āre. dicitur Passer. Catullus de passere Lesbiæ, 3. 10.
Sed circumsiliens modo huc, modo illuc,
Ad solam dominam usque pipilabat. Alii legunt Pipiabat. V. infra.

PĪPIO, ōnis. m. [περιστερίδευς] Pullus palumborum. Lamprid. in Alexand. vita cap. 41. extr. Servos habuit vectigales, qui eos ex ovis ac pullicenis ac pipionibus alerent.

PĪPIO, [πιπίζω] āre. proprie dicuntur Pulli gallinacei, & hujusmodi. Columel. lib. 8. cap. 5. Die undevicesimo animadvertat an pulli rostellis ova percuderint, & auscultetur, si pipiant. [Nisi indicativi præsens est a Pipio, are. Nisi forsan apud Catull. Pipiebat legendum. V. PIPILO.

PIPIO, āre. Plorare, vagitum edere. Tertull. adv. Valent. cap. 15. Cælestes imbres pipiavit Achamoth. i. e. Effudit plorando.

PIPIANS, antis. Partic. ut, Infantes pipiantes. Tertull. de monogam. cap. 16.

PĪPO, [πίπω] āre. dicuntur gallinæ quum vocem emittunt. Varr. in Aboriginib. Mugit bovis, ovis balat, equi hinniunt, gallina pipat. Non. 2. 676. conf. 6 tu.
De Accipitre etiam dicitur. Auctor Philomel. carm. v. 24.
Accipiter pipat.

PIPĀTUS, ūs. m. Varro de L. L. 6. 5. V. PIPULUM.

PIPATIO, ōnis. f. Idem. Festus, Pipatio, clamor plorantis lingua Oscorum.

PIPŬLUM, i. n. [ὄνειδισμα] pro Convicio dixit Plaut. Aulul. 3. 2. 32.
Ita me bene amet Laverna, te jam, nisi reddi
Mihi vasa jubes, pipulo hic differam ante ædeis. Quem locum afferens Varr. lib. 6. de L. L. 5. ait, Pipulo te differam ante ædes, id est Convicio, declinatum a pipatu pullorum. conf. Non. 2. 640. Alii Pipolo legunt.

P I Q

PIQUENTUM, i. n. [Πικούεντον] Ptolem. lib. 3. cap. 1. Urbs Istriæ. Vulgo *Pinguente*.

P I R

PIRÆA, æ. f. [Πειραιᾶ] Civitas est Ponti insignis, Amisus olim dicta: ut testatur Strab. lib. 12. Post Gadilonem, inquit, est Saramena, & Amisus, civitas insignis, a Sinope distans ad stadia nongenta. Refert Theopompus prius Milesios, postea Cappadocum principem eam condidisse: deinde ab Athenocle & Atheniensibus habitatam, & Piræa nominatam. [Sed potius Athenienses ipsum portus sui nomen huic urbi dederunt, & Πειραιᾶ accusativus contr. est, a recto Πειραιεύς, quod & oppidi ipsius & gentile nomen est. V. Suid. & Steph. in voce, & Gronov. Observ. 1. 3. qui veram declinationem vocabuli demonstravit. conf. ad seq. dict.

PIRÆUM, i. n. & PIRÆUS, i. [Πειραιεύς] vel PIRÆEUS, ei. m. [Πειραιεύς] Atheniensium portus. prima syllaba per ει dipthongum Græcam scribitur. Donatus in illud Eun. Ter. 2. 2. versu penult. Miror quid ex Piræo aberit: Piræum, inquit, ut Sunium, est maritima & accessu litoris pars clementior. Hæc ille. Raphael Regius in illud Met. Ovid. lib. 6. 446.
— jubet ille carinas
In freta deduci, veloque & remige portus

Digitized by Google

Cecropios intrat, Piræeaque litora tangit. Piræea litora, inquit, Attica. Nam Pireus promontorium est Atticæ, ut scribit Ptolemæus. At Raphaelem his verbis reprehendit Micyllus: Ego vero Piræaque litora legendum puto, sic postulante versu. Nam & Stephanus auctor est, veteres Piræum dixisse, & inde possessivum Piræus, a, um, tribus syllabis, pro quo posteriores Piræeus fecerunt, etiam trisyllabum, sed cum diphthongo in tertia syllaba. Sic enim apud Suidam passim scribitur Πειραιεύς, & apud Strabonem. Et apud Ter. legitur in Eun. 3. 4. 1.

Heri aliquot adolescentuli coiimus in Piræum. Sive (ut commentator vult) Piræo. Nam neque hic versus quadrisyllabum Piræeum recipit, quum sit tetrameter catalecticus. Quanquam vulgo in Epist. ad Att. lib. 7. Epist. 3. ubi idem hic locus Terentii citatur, Piræeum passim quatuor syllabis, pro Piræum legitur. Sed illic proprium est, hic possessivum, sive gentile. A Piræeus autem, cujus obliqui quatuor syllabarum sunt, Stephanus format gentilia Piræates, & Piræetes, item Piraicus: nusquam autem Πειραιεῖος, aut Piræeus. Sed tamen & Piræeaque litora, si diceretur, in versu defendi poterat, si quis συναίρεσιν admittat: nisi quod compositio durior aliquanto fiet, & ab Ovidiana facilitate alienior. Ceterum de significatione vocis Πειραιεύς, etiam apud Ciceronem queritur loco supra citato. De portu tamen Atheniensi pleruraque intelligitur, in eaque significatione potissimum usurpatur. Pro monte autem, quod hic Regius ait, non facile apud idoneos auctores possum alibi invenire. Hæc Micyllus. Obliqua esse quatuor syllabarum, docet illud Stat. 12. Theb. 615.

Qui gelidum Braurona viri, qui rura lacessunt
Munychia, & trepidis stabilem Piræea nautis. Ovid. 4. Fast. 563. plurali numero, & genere neutro usurpavit, hoc versu,
Sunion expositum, Piræaque tuta recessu
Linquit, & in dextrum quæ jacet ora latus.

Pireus, pro Piræeus, vide in TANAA, Tegeus, pro Tegeæus ex Virgilio. H. St. V. quæ ad præcad. dict & seq. notavi.

Piræeus, inquit Strabo lib. 9. Athenarum portus & emporium, abest a Schœnunte Isthmi initio ad stadia CCCL, ab Sunio autem stad. XXX. supra CCC. Pausanias in Atticis pr. Piræeus, inquit, municipium quondam fuit. Nam antequam Atheniensibus imperaret Themistocles, navale ibi nullum exstabat. Phalerum autem (hoc enim loco minimo intervallo mare ab urbe distat) navale ea ætate fuit. Inde Mnestheum Trojam versus solvisse fama est: & ante hunc, Theseum, quum ab Androgei necem daturus Minoi pœnas abiret. Postquam vero rerum est potitus Themistocles, eique Piræi situs commodior ad navigandum est visus (quippe qui tres portus pro unico illo Phalereo haberet) hunc illis, quo naves subducerent, apparavit. Idem etiam memoriæ prodidit in Themistoclis vita Plutarch. sed & Thucydides lib. 1. ex cujus narratione possis hanc velut epitomen colligere. Principio Athenienses Phalerum portum habebant, muro conjunctum urbi, qua parte mare minimum ab urbe aberat. Postea quum Medi in Atticam impetum facerent, Themistocles Atheniensium dux, prudentia & audacia vir singulari, animadvertens Piræeum longe commodiorem esse Phalero, utpote qui pro una tres stationes navium haberet: civibus persuasit, ut relicto Phalero, Piræeum portum exædificarent. Hujus sententia a populo approbata, muro a portu ad urbem densissimo deducto, Piræeum urbis instar munierunt: atque uno eodemque muro Phalerum, Piræum, Munychiumque concluserunt. Non fuit hic murus, ut alii, a calce aut lateritio opere factus: sed ingentes lapides figura quadrangula scitissime inter se coaptati, ferreis laminis connectebantur. Tantaque latitudo ejus erat, ut onusti duo currus obviam sibi facti, libere, nullo impedimento aut mora, progrederentur. Erat autem Munychia ad orientem juxta Athenas oppidulum, muro mœnibusque cinctum, cum elegantissimo portu. Eratque locus omnis quadringentarum navium capax. Cic. 7. Att. 3. Venio ad Piræea; in quo magis reprehendendus sum, quod homo Romanus Piræea scripserim, non Piræeum, (sic enim omnes nostri loquuti sunt) quam quod in addiderim. Non enim hoc ut oppido præposui, sed ut loco. Et tamen Dionysius noster, qui est nobiscum, & Nicias Cous non rebatur oppidum esse Piræea. Sed de re videro. Nostrum quidem si est peccatum, in eo est, quod non ut de oppido loquutus sum, sed ut de loco: secutusque sum, non dico Cæcilium, Mane ut ex portu in Piræeum: (malus enim auctor Latinitatis est) sed Terentium, cujus fabellæ propter elegantiam sermonis, putabantur a C. Lælio scribi:

Heri aliquot adolescentuli coiimus in Piræeum. Et idem,
Mercator hoc addebat, captam e Sunio. Quod si δῆμον oppida volumus esse, tam est oppidum Sunium, quam Piræeus. Hactenus Cic. Gell. lib. 2. cap. 21. Ab Ægina in Piræeum complusculi earundem disciplinarum sectatores Græci Romanique homines eadem in navi transmittebamus. Portum hic significat. Idem lib. 15. cap. 1. In eo igitur libro scriptum inveni, quum oppugnaret L. Sulla in terra Attica Piræeum, & contra Archelaus regis Mithridatis præfectus ex eo oppido propugnaret: turrim ligneam defendendi gratia structam, quum ex omni latere circumplexa igni foret, ardere non quisse, quod ab Archelao alumine oblita fuisset. Piræeum hic oppidum vocari, nihil attinet admonere. Plin. lib. 4. cap. 7. Piræeus & Phaleræ portus quinque M. pass. muro recedentibus Athenis juncti. Cæl. lib. 18. cap. 12. in fine, Fuit in Piræo forum nomine Hippodamia, a Milesio Hippodamo, qui Piræeum struxit: meminit Demosthenes. Porro, ut horum portuum luculentior habeatur historia, visum est hic quoque apponere Strabonis lib. 9. verba, Munychia, inquit, tumulus est curvus in Cherronesi faciem, cavernosus, tum natura, tum opera dedita, magna ex parte ut habitationes admittat. Ingressum angusto habet ore, cui quidem portus terni subjacent. Quondam muro vallata Munychia erat, & junctis domiciliis referta, circuitu complectens & Piræum, & alios portus navalibus plenos, in quibus & armamentarium Philonis opus. Statio ibi navium dignitate insignis quadringentarum capax navium, quum non pauciores ab Atheniensibus emitterentur. Hoc autem muro, duo ex oppido protracta crura, urbem Piræo conjungunt. Hi fuere longi muri stadiorum quadraginta longitudine. At murum istum bella plurima diruerunt, & Munychiæ munimentum. Piræum quoque portum in habitaculorum angustias contraxerunt. Ceterum longi muri dissipati fuerunt, primum quidem Lacedæmoniis amolientibus, postea vero Romanis, qua tempestate Sulla & Piræum & oppidum per obsidionem expugnavit. Urbs ipsa saxum est in plano quaquaversum habitato: quo in saxo vetustum Minervæ templum Poliadis surgit, in quo lucis inextinctæ lychnus est. Hæc Strabo. Harpocration Munychiam conditam esse scribit a Munychio rege: Stephan. a Munycho, qui templum quoque Dianæ Munychiæ illic ædificavit. Piræus nunc dicitur Portus leonis, vulgo *Portoleon*.

PIRÆUS, a, um. Adj. [Πειραιεὺς Steph.] ut, Litora Piræa. Ovid. 6. Met. 446. V. dict. præced.

Portus Piræus. Propert. lib. 3. 21. 23.
Inde ubi Piræi capient me litora portus,
Scandam ego Theseæ brachia longa viæ. Al. Lintea. Quo in loco si Piræi adjectivum non est, oportet appositionem esse. Theseus Athenarum rex fuit, Brachia vocat, quæ Strabo crura, longos illos utique muros, qui urbem Piræo jungunt: de quibus supra. [Videntur Romani minus sollicite observasse Græcorum nominum declinationes, ut disertis verbis Cic. de hoc vocabulo agens, docet. Potest tamen & ex Gr. Πειραιεὺς araessi. Nam Stephani Πειραιεὺς suspectum est. Potius enim a Πειραιᾶ Accus. contr. Πειραιαῖος, ut Πειραιεῖοι, & per hyphæresin diphthongi Πειραῖος, ut Πειραιῆται apud eundem Steph. formasse videntur. Nec in Φαλήρεος alia ratio est, quum a Φάληρα pl. n. ducerent.

PIRĀTA, æ. m. [πειρατής] Nomen latronis, qui primus mare infestavit, a quo omnes spoliatores & prædones, piratæ dicti sunt. Alii Piratam, a περάω transeo deducunt, quia scilicet ex transverso simul ac piratæ viderent insulam, in eam transeundo mare impetum facientes, illam deprædabantur. conf. Berneg. ad Suet. Cæs. cap. 4. Pirata Græce, Latina prædo dicitur. Cic. 7. Verr. 63. Istum clam a piratis ob hunc archipiratam pecuniam accepisse.

Barbarus pirata, & nefarius prædo. Cic. pro Rosc. Amer. 146.

PIRATĬCUS, a, um. Adj. [πειρατικός] Quod ad piratam pertinet: ut, Piraticum bellum.

Myoparo piraticus. Cic. 7. Verr. 72. Myoparone piratico capto, dux liberatus, symphoniaci Romam missi.

Navis piratica. Quintil. lib. 2. cap. 14.

Puppis piratica. Claud. de 6. Cons. Hon. 132.

PIRATĬCA, æ. f. [πειρατεία] Professio piratæ ipsa. Cic. Post red. in Senat. 20. Profecto egestate & improbitate coactus, piraticam ipse fecisset. Quintil. lib. 8. cap. 3. Piraticam quoque, ut musicam & fabricam dici, adhuc dubitabant mei præceptores.

PIRATĒRIUM, i. n. [πειρατήριον] Habitaculum piratarum.

PĪRĒNE, es. f. [Πειρήνη] Acrocorinthi fons, haud affluentes aquas habens, ceterum perspicuas ad imum, potuque suavissimas, Straboni lib. 8. De eo scribit Pers. Sat. prolog. 4.

Heliconidasque pallidamque Pirenem, &c. Plaut. Aul. 3. 6. 23.
Quæ mihi interbibere sola, si vino scatet,
Corinthiensem fontem Pirenem potest.

PIRĒNIS, idis. f. [Πειρηνίς] Patronym. Ovid. 2. Met. 239.

Argos Amymonen, Ephyre Pirenidas undas. conf. Senec. Medea v. 745.

PIRĪTHŎOS, i. m. [Πειρίθοος] Ixionis filius, non ex Nube, sed ex conjuge, fuit rex Lapitharum: qui quum ad inferos cum Theseo descendisset, a Cerbero cane tricipiti devoratus poetis fingitur, ut scribit Seneca in Hercule furente. Alii dicunt quum ad inferos descendisset ut illinc raperet Proserpinam, cujus amore tenebatur, jussu Plutonis catenis alligatum fuisse in perpetuum supplicium. Hor. 4. Carm. 7. 28.

Nec Lethæa valet Theseus abrumpere caro
Vincula Pirithoo.

Amator Pirithous. Hor. 3. Carm. 4. 80.

Ardor temerarius Pirithoi. Stat. 8. Theb. 53.

Fides Pirithoi. Ovid. 2. de Pont. 6. 26.

PIRUM, V. PIRUS.

PĬRUS, i. f. [ἄπιος] Sic enim rectius scribitur, quam Pyrus. V. Voss. Etym. p. 393. Arbor nota.

Edura pirus. Virg. 4. Georg. 145.

Inserere piros. Idem 1. Eclog. 74.

Flos piri. Virg. 2. Georg. 72.

PIRUM, i. n. [ἄπιον] Fructus ejusdem arboris. De piris vide multa apud Plin. lib. 15. cap. 15.

Autumnalia pira. V. AUTUMNUS.

Cucurbitina. V. CUCURBITA.

Decumana. V. Decumanus, in DECEM.

Libralia. Plin. lib. 15. cap. 11. ad finem.

Mammosa. V. MAMMA.

Onychina. V. Onychinus, in ONYX.

Ordeacea. V. HORDEUM.

Insitiva decerpens pira. Hor. Epod. 2. 19.

Vesci piris. Hor. 1. Epist. 7. 14.

Pirum vulgo appellabatur Locus ubi Martialis habitabat, ut ipse indicat, 1. 118. 5.

Non est quod puerum, Luperce, vexes:
Longum est, si velit ad Pirum venire:
Et scalis habito tribus sub altis. V. Nardin. Rom. Vet. 4. 9. & Ad pirum, in præpositione AD.

PIRASTER, tri. f. Pirus silvestris, cujus pira incredibiliter adstringunt. V. Dioscor. lib. 1. cap. 138.

PIRĀTUM, i. n. Potus ex piris. Hieron. conf. Voss. de Vit. L. L. 3. 35. Piraceum.

P I S

PĪSA, æ. f. [Πῖσα] Civitas Elidis in summo montis vertice condita, inter Ossam & Olympum, juxta quam Jovi sacra dicta Olympia celebrabantur. Est & hoc nomine oppidum Arcadiæ, prope Alpheum amnem: a qua hi, qui Pisas in Italia condiderunt, venere: dictas a civitate pristina. Unde Virg. 10. Æn. 179.

— Alpheæ ab origine Pisæ
Urbs Hetrusca solo. Hinc

PISÆUS, a, um. possess. [Πισαῖος Suid.] ut, Juventus Pisæa. Stat. 6. Theb. 555.

Manus Pisææ. Lucan. lib. 3. 176.

PĪSÆ, arum. f. [Πίσαι] Civitas Tusciæ: a qua Pisani dicuntur. Lucan. lib. 2. 401.

Hinc Tyrrhenæ vado frangentes æquora Pisæ. Meminit hujus Cic. 2. Q. frat. 5.

Alpheæ

Google

Alpheæ Pisæ. Claud. de Bell. Gild. 483. Virg. 10. Æn. 179.

PISANI, orum. m. pl. Incolæ. Liv. 40. 43. Plin. 2. 103.

PISATILIS, e Adj. Pisatilem appellat Nævius Pantaleontem e Pisis oriundum tyrannum: quum alioqui inde profecti, nunc Pisani dicantur. Festus. MS. F. Urs. Pisalitem. [An Pisalem, Πισαλῆ; vel Pisaliotem, Πισαλιώτην;

PISANDER, vel PISANDRUS, dri. m. [Πείσανδρος] Filius fuit Antimachi, quem Agamemnonis manu cecidisse Homer ait Iliad. λ. 122. Alterius quoque meminit a Menelao occisi Iliad. ν. 600.

Pisander alius Camireus, (Camirus autem civitas est Rhodi) Eumolpi tempore poeta, ut nonnullis placet, antiquior Hesiodo.

Pisandrus alius, Nestoris poetæ filius, Larandæus Lycaonius, sub Alexandro Mammeæ versificator: scripsit variam historiam. Suidas.

Pisandro timidior. Dicebatur olim in immodice formidolosos. Ajunt enim Pisandrum fuisse prodigiosa timiditate, adeo ut anxius esset ne suam ipsius animam alicubi videret, quæ se vivum reliquisset. Idem videtur esse cum illo Ciceronis, Umbram suam metuere.

PISAURUS, i. m. [Πίσαυρος] Fluvius Piceni, a quo Pisaurum civitas ei superposita, nominata est. Servius vero scribit in 6. Æneid. 825. Pisaurum dictum, quod illic aurum pensatum sit. Nam quum Camillus Gallos interemisset, aurumque, quod Galli a Romanis acceperant pro Capitolio non averso, recepisset, & signa civitati appendisset, civitati nomen dedit. Plin lib. 3. cap. 14. Hujus meminit Cic. 16. Fam. 11. Nunc vulgo dicitur *Pesaro.*

Sedes moribunda Pisauri. Catul. 81. 3.

PISAURENSIS, e. Adj. [Πισαυρηνὸς] Qui Pisaurum habitat, aut ex eo natus est. Cic. de Clar. Orat. 170. T. Accium Pisaurensem.

PISCIS, is. m. [ἰχθὺς] Animal in aquis degens: proprie autem qui squamis tegitur, ut ex Plinio apparet, lib. 9. cap. 12. quum ait, Aquatilium tegmenta plura sunt, alia corio & pilis teguntur, ut vituli, hippopotami: alia corio tantum, ut delphini: cortice, ut testudines: silicum duritia, ut ostreæ, & conchæ: crustis, ut locustæ: crustis & spinis, ut echini: squamis, ut pisces. Ter. Adel. 3. 3. 66.

—pisces ex sententia
Nactus sum: hi ne corrumpantur cautio est.

Æquorei pisces. Ovid. 10. Met. 78.
Captivi. Ovid. 13. Met. 932.
Litoralis. V. LITUS.
Molles. V. MOLLIS.
Muti. Hor. 4. Carm. 3. 19.
Nudi. Ovid. 1. Met. 74.
Obscænus. V. OBSCÆNUS.
Taciti. Ovid. 4. Met. 50.
Capiuntur hamo. Cic. de Senect. 441.
Captare pisces arundine. Ovid. 8. Met. 217.
Corrumpere pisces. V. CORRUMPO.
Ducere piscem hamo. Ovid. 19. Epist. 13.
Evocare esca piscem e penetralibus liquidis. Sil. lib. 7. 501.
Generant ova. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.
Ludit piscis in aqua. V. LUDUS.
Generant ova. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.
Ludit piscis in aqua. V. LUDUS.
Suspendere piscem hamo. Ovid. 15. Met. 102.
Exstructa, non conchyliis aut piscibus, sed multa carne subrancida mensa. Cic. in Pison. 67.

Piscis eget sale. De re absurda & incredibili. Nec enim verisimile est, pisces in mari agentes egere sale. Hoc videtur a populo reclamatum Androcli Pitensi, quum legem quandam reprehendens dixisset, Egere leges lege correctrice; nam & pisces sale. Leges enim in hoc datæ sunt, ut ad harum regulam corrigantur hominum actiones: quod si ipsæ leges indigent correctione, leges non sunt. Idque non minus absurdum sit, quam si pisces marini dicantur egere sale. Refert Aristoteles in Rhetoricis. Erasm.

Magis mutus quam piscis. Proverbialis metaphora de vehementer infantibus atque infacundis. Conveniet & in hominem immodicæ taciturnitatis. Hor. 4. Carm. 3. 19.

O mutis quoque piscibus
Donatura cygni, si libeat, sonum. Pisces enim nullam edunt vocem exceptis perpaucis, inter quos canis marinus. Erasm.

Piscis nequam est nisi recens, manet in hunc usque diem vulgo celebre. Dicitur autem peculiariter in hospitem aut vulgarem amicum, qui primo quidem adventu non ingratus est, ceterum ante triduum exactum putet. Plaut. Asin. 1. 3. 26.

Quasi piscis itidem est amator lenæ; nequam est nisi recens. Erasm.

Piscis, pro Signo cœlesti, frequentius pluraliter declinatur. Columel. 11. cap. 2. Quinto decimo Cal. Martii Sol in Pisces transitum facit. Virg. 4. Georg. 234.

Aut eadem sidus fugiens ubi Piscis aquosi.

Piscis Aquilonius tertio Idus Martii desinit oriri. Columel. 11. 2.

Piscis Austrinus quarto Nonas Septembris desinit occidere. Columel. lib. 11. cap. 2.

PISCICULUS, i. m. diminut. [ἰχθύδιον] Ter. Andr. 2. 2. 31. Varr. 3. de R. R. cap. 5. conf. Fest. in Piscatorii ludi.

Parvi pisciculi. Cic. 2. de Nat. Deor. 123.

PISCARIUS, a, um. Adj. [ἰχθυοπωλικὸς] Id quod ad pisces pertinet: ut, Copia piscaria, Abundantia piscium. Plaut. Cas. 2. 8. 63.

Forum piscarium, Ubi pisces venduntur. Plaut. Curc. 4. 1. 13.

Hamus piscarius. Plaut. Stich. 2. 1. 17.

PISCARIUS, i. m. [ἰχθυοπώλης] Qui pisces vendit. Varr. Inter piscarios nemo vendebat. Perott.

PISCARIA, æ. f. [ἰχθυοπώλιον] Locus in quo pisces venduntur. Varr. Nullus in piscaria piscis erat. Perott. Ulpian. (teste Budæo) vulgari significatione usus est in l. Inter publ. De verb. signif. Salinarum, metallorum, piscariarum, inquit. Alii legunt Picariarum. q. V.

PISCOSUS, a, um. Adj. [ἰχθυόεις Gl. Gr. L.] ut,

Amnis piscosus, In quo pisces abundant. Ovid. 3. Fast. 581.

Profundum, Piscibus plenum. Martial. lib. 10. 37.

Illic piscoso modo vix educta profundo.

Tagus piscosus. Martial. lib. 10. 78.

Vada piscosa. Ovid. 2. de Arte Am. 82.

PISCULENTUS, a, um. Adj. [ἰχθυώδης] Locus pisculentus, Ubi multi pisces morantur, vel in quo est facile piscari. Cato, Fluvium Naronem, magnum, pulcrum, pisculentum. Non. 2. 634.

PISCINA, æ. f. [ἰχθυοτροφεῖον, κολυμβήθρα] Lacus vel stagnum, in quo vivi pisces conservantur. Varr. 3. de R. R. cap. 3. Piscinas dico eas, quæ in aqua dulci aut salsa inclusos habent pisces ad villam.

In piscinis sunt mulli barbati. Cic. 2. Att. 1. conf. 1. 18.

Vivaria & Piscinæ. Plin. lib. 9. cap. 17. de mullis, Nec in vivariis piscinisque crescunt.

Publica piscina. Cic. 3. Q. frat. 7. pr. Magna vis aquæ usque ad piscinam publicam. Festus, Piscinæ publicæ hodieque nomen manet, ipsa non exstat. Ad quam & natatum & exercitationis alioqui causa veniebat populus. Unde Lucilius ait, Pro obtuso ore pugil, piscineosis res est.

Piscinæ vocantur Omnes aquæ, sive frigidæ, sive calidæ, collectæ ad natandum: quod homines piscibus similes natando fiunt. Cic. Latiorem piscinam voluissem, ubi jactata brachia non offenderentur. Plin. Epist. 6. lib. 5. ad Apollinarem, Si natare latius aut tepidius velis, in area piscina est: in proximo puteus, ex quo possis rursus abstergi, si pœniteat teporis.

Loculatæ piscinæ. V. Loculatus in LOCUS.

Piscinæ pecorum. Columel. lib. 1. cap. 6. Piscinas minimum duas: alteram quæ anseribus ac pecoribus serviat: alteram in qua lupinum, vimina, & virgas, atque alia quæ sunt usibus nostris apta, maceremus.

Piscinæ, dicuntur etiam Vasa lignea ampliora ad tenendam aquam. Plin. lib. 34. cap. 12. Decoquitur in aqua, & in piscinas ligneas funditur.

PISCINULA, & PISCINELLA, æ. f. dimin. negat dici Varro de L. L. 8. 45.

PISCINALIS, e. Adj. [ἰχθυοτροφικὸς] Quod est piscinæ, sive quod ad piscinam pertinet. Unde apud Palladium R. R. 1. tit. 40. Piscinales cellæ leguntur.

PISCINARIUS, i. m. [ἰχθυοτρόφος] Qui loca piscibus referta habet, vel qui piscinis delectatur, & earum est studiosus. Unde Cic. Lucullum & Hortensium, Piscinarios appellat. 1. Att. 16. V. Lex. Pitisc.

PISCINENSIS, e. Adj. Idem ac Piscinalis. ut, Res piscinensis, Lucilius apud Festum. V. Piscina publica in PISCINA.

PISCOR, [ἁλιεύομαι] ari. Insidiari piscibus, Pisces captare. Plin. lib. 19. cap. 1. Retia in piscando durantia. Cic. 3. Offic. 58.

Piscari in aere. Plaut. Asin. 1. 1. 86. proverbium, pro Operam ludere.

Abiit piscatum ad mare. Plaut. Rud. 4. 1. 7.

PISCANS, antis. Partic. Paulus, Piscatorii ludi vocantur, qui mense Junio fieri solent, pro quæstu piscantium trans Tiberim.

PISCATIO, onis. f. Actus piscandi. Ulpian. leg. 13. Dig. t. 4. lib. 8. Piscationem thynnariam exercere. V. & Non. 3. 116.

PISCATUS, us. m. [ἁλιεία] Plin. 8. 16. Quos venatus, aucupia, piscatusque alebant. Plaut. Rud. 2. 1. 10.

Post id piscatum hamatilem, & saxatilem aggredimur. Plin. lib. 6. cap. 22. Esse in piscatu voluptatem testudinum maxime.

Piscatum, per translationem dixit Plaut. in Bacch. 1. 1. 60.

Quia piscatus, meo animo, hic tibi hodie evenit bonus.

PISCATURA, æ. f. Idem. Tertul. adv. Marc. 4. 9. De tot generibus operum ad piscaturam respexit.

PISCATOR, oris. m. [ἁλιεὺς, ἰχθυοθήρας] Qui piscatur. Ter. Eun. 2. 2. 26. Cic. 3. Offic. 58. Piscatores ad se convocavit, & ab his petivit ut ante suos hortulos postridie piscarentur.

PISCATRIX, icis. f. [ἁλιεύτρια] Plin. lib. 9. cap. 42. Nec minor solertia ranæ, quæ in mari piscatrix vocatur.

PISCATORIUS, a, um. Adj. [ἁλιευτικὸς] Quod ad piscaturam pertinet. Æs piscatorium vetusto more appellatur, Quod in monte Albano datur pro piscibus. Festus.

Forum piscatorium. Columel. lib. 8. cap. 17.

Instrumentum piscatorium. Martian. in l. Item pictoris. D. de fund. instruct.

Linea piscatoria. Plin. lib. 24. cap. 9.

Ludi piscatorii vocantur, Qui quotannis, mense Junio trans Tiberim fieri solent a Prætore Urbano pro piscatoribus Tiberinis, quorum quæstus non in macellum pervenit, sed fere in aream Vulcani, quod id genus pisciculorum vivorum datur ei deo, pro animis humanis. Festus.

Navis piscatoria. Cæs. 2. Bell. Civil. 4.

PISCICEPS, ipis. m. dici negat pro Piscatore. Varr. de L. L. lib. 7. 33. Si ab avibus capiendis auceps dicatur, debuit, ajunt, ex piscibus capiendis piscicapa, ut aucupem, sic piscicupem dici, &c.

PISCIFLUUS, a, um. Adj. ut, Rhenus piscifluus. Theodulph. lib. 2. Carm. v. 579.

PISIDIA, æ. f. pr. & sec. anc. [Πισιδία] Regio est in Asia Minori. Cic. 1. de Divin. 94. Eademque & Pisidiæ causa fuit, & huic nostræ Umbriæ.

PISIDÆ, arum. m. pl. [Πισίδαι] antea Solymi vocati, a Solymo Jovis & Chalenæ filio: populus est barbarus juxta Aspendum & Ciliciam habitans: Pr. & sec. corr. ut vult Stephanus de Urb. Claud. 2. in Eutrop. 241. de Phrygia,

—utrinque propinqui
Finibus obliquis Lydi, Pisidæque feroces
Continuant Australe latus. Priscian. in Periegesi utramque produxit,

Post hos Pisidûm pinguissima rura coluntur. Pisidûm, pro Pisidarum.

Pisidæ, Phryges, Cilices, & Arabum natio avium significationibus plurimum obtemperant. Cic. 1. de Divin. 94.

PISINNUS, i. m. Puer; antiquum. Labeo apud Vet. Scholiast. Pers. ad Sat. 1.

Crudum manduces Priamum, Prisonique pisinnos. conf. Martial. 11. 73. Turneb. Advers. 8. 4. & Cæl. Rhodig. 4. 6.

PISISTRATUS, i. m. [Πεισίστρατος] Atheniensis tyrannus, clarus genere, eloquentia vero tanta, ut ea deliniti Athenienses, libertate qua nihil carius habebant, se sponte exuerent, illiusque facundiæ sanctitatem Solonis, qui nomen fecerat civitatis, posthaberent. Regnavit annos triginta tres, quo tempore Servius Tullius Romæ, ut auctor est Gell. 17. 21. Plura de hoc, & quibus artibus tyrannidem adeptus sit vide apud Justinum lib. 2. Meminit & hujus Cic. 7. Att. 19.

Pisistratus alter, Larissæus historicus commemoratur a Suida.

PISTO, PISO, verb. & nom. appellativ. V. PINSO

PISONES, um. m. [Πίσωνες] appellati sunt quidam Romani nobiles, quod

quod optime pisa sererent: sicut a lente Lentuli. Plin. tamen alites lib. 18. cap. 3. Cognomina, inquit, etiam prima inde, Pilumni, qui pilum pistrinis invenerat: Pisonis, a pisendo. Sic etiam Lucan. ad Pison. 15.

— nam quid memorare necesse est
Ut domus a Calpo nomen Calphurnia ducat?
Claraque Pisonis tulerit cognomina prima,
Humida callosa quum pinseret hordea dextra?

Pisones, Calpurniorum e prosapia fuere, quæ a Numa rege descendit. Calpurnius enim Numæ filius fuit, ut ait Festus. Hor. item in Arte Poet. 5. — vos ô
Pompilius sanguis, &c. Lucan. ad Pison. 2.
— hinc tua, Piso,
Nobilitas, veterisque citant sublimia Calpi
Nomina, Romanas inter fulgentia gentes.

Pisoniānus, a, um. Adj. ut, Vitium Pisonianum, i. e. Nimia libido loquendi, quo vitio laboravit L. Piso. Hieron. Epist. 83. Deinde Pisoniano vitio, cum loqui nesciret, tacere non potuit.

Pissa, æ. f. [πίσσα] Latine dicitur Pix. Hinc,

Pissĭnus, a, um. Adj. [πίσσινος] ut, Pissinum oleum. Plin. 23. 4.

Pissītes, æ. m. [πισσίτης] Vinum picatum ex liquida pice & musto. Diosc. 5. 35.

Pissasphaltus, i. m. [πισσάσφαλτος] Pix mista bitumini, quæ in Apolloniatarum agro reperitur. Plin. lib. 35. cap. 15. Liquidum est & Apolloniaticum, quæ omnia Græci pissasphalton appellant ex argumento picis & bituminis. De sulphure.

Pissĕlæon, i. n. [πισσέλαιον] Oleum quod ex pice admixta fit. Plin. lib. 24. cap. 5. Galen. lib. 8. de Simplic. medicament. facultat. cap. 51. conf. Flos picis, in pix, & pissinus.

Pissŏcēros, i. m. [πισσόκηρος] Melliginis genus ex cera & pice, sive gummi, sive resina mistum. Plin. 11. cap. 7. Prima fundamenta operis comosin vocant periti, secunda pissoceron, tertia propolin.

Pistăcium, i. n. [πιστάκιον] Nucis genus. Plin. lib. 13. cap. 5. In nucum genere pistacia nota. Vulgus pharmacopolarum vocat *phisticorum*. Plantam affert Galen. lib. 8. de Simplicib. medicamen. facultat. cap. 52.

Pistāna, æ. f. Herba e ulvarum genere. Plin. lib. 21. cap. 17. Item Pistanam dicit a Græcis vocari, quam inter ulvas Sagittam appellamus.

Pistĭcus, a, um. Adj. [πιστικός] Fide dignus. Vulg. Interp. Johan. 12. 3. Sed V. Interpp. & Commentat.

Pistillum, Pistillus, V. pinso.

Pisto, V. pinso.

Pistŏlŏchīa, æ. f. [πιστολοχία] quartum Aristolochiæ genus, tenuius quam clematitis, densis radicis capillamentis (unde & Polyrrhizos nominatur) junci plenioris crassitudine, odorem habens, ut reliquæ Aristolochiæ species, medicatum. Plin. lib. 25. cap. 8.

Pistor, oris. V. pinso, ĕre.

Pistŏrium, i. n. [Πιστώριον] Italiæ civitas, quam Ptolem. lib. 3. cap. 1. ponit inter mediterraneas Tusciæ. Est enim inter Florentiam & Lucam, a qua Pistorienses dicti. Plin. lib. 3. cap. 4.

Pistrilla, Pistrina, Pistrinum, V. pinso, ĕre.

Pistris, is. f. affertur ex Virg. 5. Æn. 187. Sed rectius legitur Pristis. q. V. Pistris, [Φάλαινα] Sidus cæleste. Dicitur & Cetus, & Pistrix, ut paulo post. Germanic. in Arat.

Auster Pistris agit duo sidera, perlegit unum, &c. [Nisi forte Pristis vel Piscis scribendum. V. Brœckh. ad Tibull. 1. 6. 10.

Pistrix, icis. f. [κῆτος] Piscis marinus: alias Cetus. Cic. in Arat. 178.

Spiniferam subter caudam pistricis adhæsit.

Fera pistrix. Cic. in Arato, 413.

— & fera pistrix
Labitur, horribiles epulas funesta requirens.

Neptunia pistrix. Cic. in Arato, 440.

Pistrix, Sidus cæleste. Cic. in Arato, 854.

Hic una stella nectuntur, quam jacit ex se
Pistrix e spina valida cum luce refulgens. V. not. [Gloss. Lat. Gr. Pistrix, Κῆτος, καὶ ὄρχηστρις. Unde liquet de vocis orthographia. In Gr. Lat. κῆτος, Pistrix, de bellua. De Pistrice muliere, V. in pinso.

Pisum, i. n. [πίσον] Genus leguminis notum: cujus caules spargunter in terram, nisi habeant adminicula. Plin. lib. 18. cap. 12. Pisum in apricis seri debet, frigorum impatientissimum. Ideo & in Italia & austeriore cælo, nonnisi verno tempore, terra facili ac soluta.

Pĭtus, V. in pinso.

P I T

Pĭtăne, es. f. [Πιτάνη] Urbs Æolidis in Asia, quæ portus duos habuit. Ab hac Pitanæi, & Pitanitæ nominantur. Fama est, apud Pitanam lateres inventos esse, qui super aquas innatarent, quod & de aliis locis traditum est.

Æolia Pitane. Ovid. 7. Met. 357.

Pitane sum. Zenodotus indicat dici solitum de iis qui in extremas redacti calamitates, ab iisdem denuo in pristinam felicitatem restituuntur. Sic enim evenisse quondam Pitanæ Æoliæ civitati; nam hanc, a Pelasgis in servitutem redactam, Erythræi in libertatem pristinam vindicarunt. Erasmus.

Pithaules, æ. m. [πιθαύλης] Qui tibia instar dolioli facta cantat. Senec. Epist. 76. Quis sit pithaules bonus judicator. Et Vopisc. in Carin. cap. 19. Choraulas centum: etiam pithaulas centum.

Pithēcus, i. m. [πίθηκος] Simia Latine dicitur. A quibus insulæ ubi earum maxima copia, Pithecinæ, sive Pithecusæ dictæ sunt. V. pithecusa.

Pithēcium, i. n. [πιθήκιον] Dimin. a πίθηκος, Lat. Simiola. Deformem mulierem sic vocat Plautus in Milit. 4. 1. 42.

Bellula est. pa. pithecium hæc est præ illa & spinthurnicium.

Est & nomen herbæ, Apul. de Herb. cap. 86.

Pithēcūsa, æ. f. [Πιθηκοῦσα] Insula est in mari Tusco, sinuque Campano sita, in cujus quodam colle oppidum fuit Pithecusæ, numero multitudinis. Hæc insula, Ænaria quoque dicta est a statione navium Æneæ, & Homero Inarime dicta: hodie Ischia ab oppido, cui coxendicis similitudo. ut Hermolaus lib. 31. Plin. cap. 2. docet. Græcis vero Pithecusa, inquit Plinius, non a simiarum multitudine, ut aliqui existimavere, sed a figlinis doliariorum. Hæc Plin. lib. 3. cap. 6. Sane πίθος Græcis, dolium significat Latinis. Ovidius tamen Pithecusas urbem, non a doliis, sed a pithecis, id est simiis nomen habere putat. lib. 14. Met. v. 90. in Cercopum fabula, quos tradit fuisse mutatos in simias.

Pithes, æ. m. [Πίθης] Vir quidam fuit Xerxis temporibus, omnium suæ ætatis ditissimus, qui auro semper inhians, aurifodinas jugiter exercebat. Is quum aliquando ex peregrinatione domum esset reversus, & cœnam parari postulasset, ejus uxor auream mensam illi apponi jussit, in qua omnia erant ex auro fabrefacta obsonia: ac primo quidem aspectu gavisus est Pitheus: quo tandem satiatus, quum esurire se vociferaretur, neque se aurum id temporis exposcere diceret: Inquit uxor, Tu nullius rei, præter hanc unam, habendæ facultatem præbes. Historiam narrat pluribus Plutarchus de virt. mul. Plin. vocat Pythium lib. 33. cap. 10. ubi V. Harduin.

Pitheus, ei, [πιθεύς] & Pithites, æ. m. [πιθίτης] Cometæ genus, dolii figuram gerens. Apul. de Mundo p. 64 Elmenh.

Pitho, ūs, f. [Πειθώ] Dea flexanima illa dicendi præses, quam Ennius Suadam, Quintilianus Persuadendi deam, Horatius Suadelam, & Poetica mella: Cicero, Leporem vocat. Plin. Colebatur & Diana cognomine Pitho Corinthi. Hæc in Plinium lib. 34. cap. 8. Hermolaus. Pausan. in Corinth. p. 63. Wech. Templum Dianæ cognomento Πειθοῦς (interpres vertit Suadelæ) Hypermnestra dedicavit, quum in judicio rea ob Lynceum a parente facta, evasisset. Una est ex Atlantidibus. Hermesianax & Proclus, Pitho unam ex Gratiis dixerunt. Sappho (ut legitur in scholiis in Hesiodum) Pitho ait filiam esse Veneris; quo loco in ἔργοις v. 73. scribit Pandoram a Gratiis & Pitho ornari. Cic. de Clar. Orat. 59. Pitho quam vocant Græci, cujus effector est orator, hanc Suadam appellavit Ennius: ejus autem Cethegum medullam fuisse vult, ut quam deam in Pericli labris scripsit Eupolis sessitavisse, hujus hic medullam nostrum oratorem fuisse dixerit. Et lib. 3. de Orat.

Pithŏdēmus, i. m. [Πιθόδημος] Luctator egregius, cujus imaginem Dinomenes ex ære expressit. Plin. lib. 34. cap. 8.

Pithœgia, æ, f. & Pithœgia orum. n. pl. [Πιθοιγία, ἃ Πιθοιγια] inquit Proclus in Hesiod. ἔργ. 366. Festum veteribus erat, quo in vini participatum & servos advocabant & mercenarios. Relinebantur enim tunc primum dolia. Proinde facta re divina, vini communicatio omnibus patebat. Comprecabantur vero, ut Plutarchus inquit Sympos. 3. 7. & 9. 10. innoxiam salubremque ipsis fieri medicamenti potionem. Undecima mensis (anthesterionis) die factitari hoc Athenis consuevisse, produnt auctores. Alibi etiam sexta ejus qui Prostaterius vocaretur, bono Dæmoni divina re peracta, desinente jam Zephyri flatu, qui obledere vinum ac commovere præcipue creditur. Joannes Grammaticus Hesiodi interpres Pithœgia tradit celebrari solita mense Januario. Dicitur autem a πίθος dolium & οἴγω aperio.

Pitholĕon, ontis. m. [Πιθολέων] Rhodius, Poeta trivialis & abjectus, qui quum in confinio utriusque linguæ natus esset, confuso sermone epigrammata quædam futilia conscripsit, in quibus perquam ridicule Græca Latinis miscuit, cujus meminit Hor. 1. Serm. 10. 22.

Pitisso, [κατὰ μικρὸν γεύομαι] āre. Paulatim degustare. Ter. Heaut. 3. 1. 48.

Nam ut alia omittam, pitissando modo mihi
Quid vini absumpsit? V. Scalig. ad Manil. p. 455.

Pittăcium, i. n. [πιττάκιον, ῥάκος] pro Modico panno accipi solet, qui aliquo medicamento illitus, modo præcordiis, modo capiti dolenti imponi solet ad mitigandum cruciatum. Cels. lib. 3. cap. 10. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quæ latitudinem frontis, longitudinemque æquent. Pittacium, Tabella dealbata, Lamprid. in Alexandro cap. 21. extr. Denique cum inter militares aliquid ageretur, multorum etiam sciebat & nomina. De promovendis etiam sibi annotabat, perlegebat cuncta pittacia, & sic faciebat, diebus etiam pariter annotatis, & quis & qualis esset, & quo insinuante promotus. Alias Album, λεύκωμα Græcis, a quibusdam Matrix, vulgo *Matricula* dicitur. Bud. [Alii perperam Pyctatium scribunt. Gloss. Gr. Lat. Πιττάκιον, Pittacium, brevis.

In l. Actuarii lib. 12. D. de erogat. mil. ann. Pittacia pro Brevibus commentariolis accipiuntur, quæ eodem in titulo l. Excellentia, Breves vocantur. V. Gell. 16. 7. & Burm ad Petron. cap. 34. & 56.

Pittăcus, i. m. [Πιττακός] Mytilenæus, unus a septem sapientibus tempore Crœsi regis, cujus vitam scripsit Diog. Laert. lib. 1. s. 74. sq. Ælianus autem de Varia historia 7. 4. Pittacum memorat, molæ pistrinæ Encomium conscripsisse. Idem 2. 29. dicit, eum in templo Fortunæ scalam constituisse, ut ejus exprimeret effectum, quum multi in vita mortales ascendant, descendantque.

Fuit alter Pittacus legislator (ut Favorinus & Demetrius in homonymis meminere) qui minor est appellatus. Laert. ibid. s. 79.

Pittheus, ei. m. [Πιτθεύς] Avus Thesei maternus, qui Trœzene regnavit, & primus rhetoricam docuisse & scripsisse dicitur. V. Plutarch. in Theseo; & Pausan. in Corinth.

Pitthēis, idis. f. patronym. ut, Pittheidos Æthræ filius. Ovid. 10. Epist. 131.

Pitthēius, a, um. Adj. [Πιτθήϊος] ut, Regna Pittheia. Ovid. 4. Epist. 107.

Pĭtūīta, æ. f. [Φλέγμα] etsi quidam pr. corripi contendant, sed falso: Idem significat (ut ait Valla in Raudensem) quod Græce Catarrhus: hoc est, quilibet humor redundans, qui ex ore naribusque fluit: vel etiam si non flueret, etiam si non redundaret. Est autem Pituita, ex corporis nostri humoribus, is potissimum qui magis serosus est, & aqueus, ac magis fluxilis; vulgus medicorum cum Græcis Phlegma appellat. Cic. 4. Tusc. 23. Quemadmodum quum sanguis corruptus est, aut pituita redundat, aut bilis, in corpore morbi, ægrotationes nascuntur. V. Celsum lib. 6. cap. 6. de Pituita crassa, alba, molli, sicca & arida, calida, livida, & aliis generibus.

Transfertur a vitio gallinarum & pullorum. H. St. Prima verba cultro recisa sunt. Certe inter avium vitia commemorant Rei rusticæ scriptores. V. paulo infra.

Lenta pituita stomacho fert tumultum. Hor. 2. Serm. 2. 76.
Leves cursus pituitæ. Cels. lib. 7. cap. 7.
Mala pituita nasi. Catul. ad Furium, 21. 17.
Molesta est pituita. Hor. 1. Epist. 1. 108. V. paulo post.
Extenuant pituitam omnia salsa atque acria & arida. Cels. 2. 23.
Substitit pituita. Cels. lib. 6. cap. 6.
Sustinere pituitam. Cels. lib. 5. cap. 28.

Pituita, per synæresim, vox est trisyllaba, apud Pers. 2. Sat. 67.

> Somnia pituita qui purgatissima mittunt. Alii tamen legunt,
> Somnia qui pituita purgatissima mittunt. pr. corr.

Sic & apud Horatium putatur esse Crasis, seu Synæresis in illo versu.

> Præcipue sanus, nisi cum pituita molesta est. H. St. 1. Epist. 1. extr.

In Gloss. Lat. Gr. scribitur Pipita, κόρυζα. An Pituita? dispiciant acutiores.

Pituita in arboribus. Plin. lib. 17. cap. 27.

Pituita, in gallinis. Columel. lib. 8. cap. 5. V. Indic. Gesn.

Pituitōsus, a, um. Adj. [φλεγματώδης] Qui Græce dicitur Phlegmaticus. Cic. de Fato, 7. Inter locorum naturas quantum intersit videmus, alios esse salubres, alios pestilentes, in aliis pituitosos, & quasi redundantes, in aliis exsiccatos atque aridos.

Pituitāria, æ. f. [σταφὶς ἀγρία] herba quæ & Astaphisagria dicitur, hoc est Uva agrestis. Dicta Pituitaria, quod pituitam oris siccet, sed tamen fauces lædit. Plin. lib. 23. cap. 1. Quidam eam pituitariam vocant. De astaphisagria loquitur.

Pitulus, i. m. Nomen fictitium remigum. Hygin. Fab. 14. extr. Ad pitulum sederunt Hercules & Idas. V. Turneb. Advers. 28. 43. & Scheffer. de Milit. naval. 3. 1.

Pitys, idos. f. [πίτυς] Nux pinea e pinastris. Plin. lib. 15. 10. Diosc. 1. 87. Hinc

Pitȳnus, a, um. Adj. [πιτύϊνος] ut, Resina pityina, apud. Marc. Empir. Adde The. Priscian. 2.

Pitȳlisma, ătis. n. [πιτύλισμα] Genus exercitationis maxime quidem velox, sed citra intentionem & violentiam. Galen. lib. 2. de tuenda bona valetud. Politianus Miscellaneorum cap. 38. V. Cornarium in Galen. p. 514. & 515. & Juven. 11. Sat. 172. ibique Interpp. & s. l. **pandma**, & **ytisma**.

Pityŏcampæ, arum. f. [πιτυοκάμπαι] Vermes sive erucæ e pinu arbore nascentes. Plin. lib. 23. cap. 2. Pinorum erucas, quas pityocampas vocant.

Pitȳonīces, æ. m. [πιτυονίκης] dicitur Qui est victor in ludis Græciæ, in quibus victores donabantur pinu, qui in Archemori honorem celebrabantur. [Immo Palæmonis, Isthmii nempe. Sed non dubito, quin Pityonices pro Pythionices scriptum sit. Is autem lauro coronabatur.

Pityrias, æ. m. [πιτυρίας] Græcis, Panis genus est, cui nihil furfuris ademptum est, quem nostri Furfuraceum vertunt. Galen. lib. 1. de Alimen. facultatibus, cap. 2.

Pityus, i. m. Oppidum opulentissimum in regione Colchica, a regione Sarmatarum, qui Caucasi montis juga incolunt. Plin. lib. 6. cap. 5.

Pityusa, æ. f. Genus tithymali. Plin. lib. 24. cap. 6.

Pityusæ, arum. f. [Πιτυοῦσαι] Insulæ duæ sunt in mari Balearico a pineorum fruticum ubertate dictæ, teste Plin. lib. 3. cap. 5. Ex his quæ major est Ptolemæo Ebusus, quæ minor Ophiusa, hoc est colubraria, appellatur. Plinius tamen utramque Ebusum videtur appellare: & Ophiusam insulam ab hisce diversam facere.

Est item Pityusa, Insula e regione Ioniæ sita, quæ notiore nomine Chios appellatur. Plin. lib. 5. cap. 31.

Est & alia ejusdem nominis insula in sinu Argolico ex adverso Hermionii agri. Plin. lib. 4. cap. 12.

P I U

Pius, a, um. Adj. [εὐσεβής, θεοσεβής, ὅσιος, φιλόθεος, φιλόπατρις, εὐεργός] Qui colit Deum, vel Parentes & patriam. Unde Pietas, ipse dei Cultus. Virg. 3. Georg. 513.

> Dii meliora piis.

Pius in parentes. Cic. 3. Off. 90. Ipsi patriæ conducit, pios habere cives in parentes.

Pii quidem sine scelere esse potuerunt. Cic. pro Rosc. Amer. 66.

Piorum & impiorum deos rationem habere. V. **impius**.

Nemo pius est, qui pietatem cavet. Cic. 2. de Finib. 71. Sed V. not.

Pius, Blandus, non gravis, jucundus, amœnus. ut, Cælum pium. Arat. v. 266. V. ibi Grot.

Testa pia. Hor. 3. Carm. 21. 4. V. Mart. Capell. lib. 1. & 6.

Pius, Misericors, benignus. Cic. Non secus in me pius, quam pater in filios. Ter. Hec. 1. 2. 77.

> Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili.

Amor pius & castus. Quintil. Et pios amores & castos.

Animæ piæ. Hor. 1. Carm. 10. 17.

Ara. Senec. Hippol. 4.

Causa pia coegit me. Ovid. 6. Met. 496.

Dextra. Hor. 2. Serm. 1. 54.

Dolor pius & justa iracundia. Cic. pro Sext. 4.

Duellum. Liv. 1. 32. Puro pioque duello quærendas censeo. Idem 39. 36. Pro vobis igitur justum, piumque bellum suscepimus.

Fraus. Ovid. 9. Met. 710.

Furtum. Senec. Agam. 13.

Gens. Hor. Epod. 16. 63.

Labor. Ovid. 2. Trist. 322.

Lacrimæ. Ovid. 6. Met. 534.

Lingua. Ovid. 15. Epist. 68.

Manus pias scelerare. Virg. 3. Æn. 42.

Mens. Ovid. 8. Met. 767.

Militia. Ovid. 7. Met. 482.

Numina. Virg. 4. Æn. 382.

Officium. Ovid. 6. Met. 250.

Ore pio reposcere pœnas. Virg. 6. Æn. 530.

Pax pia & æterna. Cic. pro Corn. Balb. 35. Nihil est aliud in fœdere, nisi ut pia & æterna pax sit.

Populus. Lucret. lib. 6. 1277.

Preces. Liv. 34.

Rem piam præstare. Ovid. 5. Trist. 13. 12.

Sacra. Ovid. 2. Fast. 249.

Vota. Ovid. 1. Met. 221.

Facio pius & sceleratus eodem. Ovid. 3. Met. 5.

Piissimus. Cic. 13. Philipp. 43. M. Antonium notans quod verbum novum protulisset, ita dicit, Tu porro ne pios quidem, sed piissimos quæris: & quod verbum omnino nullum in lingua Latina est, id propter tuam divinam pietatem novum inducis. Curt. lib. 9. 6. Vobis quidem, o fidissimi, piissimique civium atque amicorum, grates ago habeoque. Adde Tacit. Agric. 41. 7. & Vett. Inscriptt. passim.

Piissimus apud Senecam Consol. ad Polyb. cap. 36. H. St.

Pientissimus etiam frequens in Antiquis Inscriptionibus. Gruter. p. 369. n. 5. PATRI PIENTISSIMO. & p. 752. n. 3. MATRI PIENTISSIMAE. & p. 636. n. 7. FRATRI PIENTISSIMO.

Pie, [εὐσεβῶς, θεοσεβῶς] Adv. aliquando Religiose, & cum maxima in deum fiducia: aliquando Clementer. Ter. Adelph. 3. 4. 13.

> Neque faciam, neque me satis pie posse arbitror.

Amice & Pie. Cic. 5. de Fin. An obliviscimur quantopere in audiendo, legendoque moveamur, quum pie, quum amice, quum magno animo aliquid factum cognoscimus?

Humane & pie facere. Cic. 11. Fam. 27. Alia quæ defendam a te pie fieri & humane.

Juste & pie accusare. Cic. pro Cluent. 42. Sed quum esset hæc illi proposita conditio, ut aut juste pieque accusaret, aut acerbe indigneque moreretur.

Superl. Sen. ad Polyb. cap. 34. Piissime & fortissime tulit. H. St.

Tractari piissime. Ammian. 19. 9.

Piĕtas, ātis. f. [εὐσέβεια. θεοσέβεια, ὁσιότης] est (ut ait Cic. 2. de Invent. 161.) per quam sanguine conjunctis, patriæque benevolis, officium & diligens tribuitur cultus.

Sed hic Cic. abutitur hac voce, ut docui in formulis epistolaribus, quas addidi Epistolis. H. St. Lambinus aliter legit. Puto copulativam excidisse particulam, legendumque Patriæque ac benevolis.

Pietatem, ut deos ceteros, colebant Romani. Pietati ædem ab Acilio consecratam ajunt, eo loco, quo quondam mulier habitaverit, quæ patrem suum inclusum carcere mammis suis clam aluerit, ob hocque factum impunitas ei concessa est. Festus.

Justitia erga Deos religio, erga parentes pietas est. Cic. in Partit. 78.

Pietas, est voluntas grata in parentes. Cic. pro Planc. 80.

Nimia pietas & summus amor in patriam. Cic. pro Flacco, 96.

Pietatis gravissimum & sanctissimum nomen. Cic. 1. Fam. 9. Perjucundæ mihi fuerunt litteræ tuæ, quibus intellexi te perspicere meam in te pietatem. Quid enim dicam benevolentiam, quum illud ipsum gravissimum & sanctissimum nomen pietatis, levius mihi meritis erga me tuis esse videatur?

Pietas, Verus Dei cultus proprie intelligi solet. Cic. pro Domo 107. Nec est ulla erga deos pietas, nisi honesta de numine eorum ac mente opinio: quum expeti nihil ab iis, quod sit injustum ac inhonestum, arbitrere.

Pietas, sanctitas, religio, pure & caste deo tribuendæ sunt. Cic. 1. de Nat. Deor. 3.

Fundamentum virtutum omnium pietas est. Cic. pro Planc. 29.

Egregius pietate. Virg. 6. Æn. 769.

Egregius mira pietate parens. Catul. ad Januam, 65. 29.

Gravis pietate vir. Virg. 1. Æn. 155.

> Tum pietate gravem, ac meritis, si forte virum quem
> Conspexere, silent, arrectisque auribus astant.

Insignem pietate virum. Virg. 1. Æn. 14. de Ænea.

Magnus pietate & armis. Virg. 1. Æn. 549.

Potens pietate. Propert. lib. 3. 22. 21.

Abundans pietatis. V. **abundo**.

Honos pietatis, Præmium. Virg. 1. Æn. 257.

Insign. Virg. 6. Æn. 405.

Solennia. Tacit. in vita Agric. 7. pr. Igitur ad solennia pietatis profectus Agricola, &c. h. e. Ad parentalia matri præstanda.

Vir notæ pietatis. Ovid. 14. Met. 443.

Umbra mendax pietatis. i. e. Fallax species pietatis. Ovid. 9. Met. 459.

Concors pietas. Ovid. ad Liv. 84.

Ficta. Stat. 5. Silv. 3. 244.

Hilaris. Ovid. 2. de Pont. 1. 9.

Ignava. Stat. 12. Theb. 384.

Mitis. Ovid. 3. Trist. 4. 35.

Spectata. Ovid. 4. Fast. 37.

Spreta. Catul. Argon. 62. 386.

Trepida. Seneca Med. 7.

Temeraria. Stat. 3. Silv. 3. 191.

Velox. Stat. 3. Silv. 1. 12.

Adhibere pietatem. V. **adhibeo**.

Cavere pietatem. V. **caveo**.

Colere pietatem. V. **colo**.

Cole pietatem, quæ quum sit magna in parentibus & propinquis, tum in patria maxima est. Cic. in Somn. Scip. 7.

Colitur pietate propinquitas. Cic. pro Quint. 26.

Efficit deos placatos pietas & sanctitas. Cic. 2. Off. 11.

Evertere pietatem. Lucret. lib. 3. 84.

Excidit pietas. Ovid. 1. Trist. 4. 14.

Excitari pietate ad accusandum. Cic. pro Cluent. 172.

Fungi pietate alicujus. Ovid. 1. Epist. 85.

Jacet victa. Ovid. 1. Met. 149.

Læditur sæpe vultu. Cic. pro Rosc. Amer. 37. Si id quod præclare a sapientibus dicitur, Vultu sæpe læditur pietas: quod supplicium satis acre reperietur in eum, qui mortem obtulerit parenti, pro quo mori ipsum, si res postularet, jura divina atque humana cogebant?

Monet pietas erga patriam, aut parentes, aut alios sanguine conjunctos officium conservare. Cic. 2. de Invent. 161.

Præstanda parentibus. Cic. in Bruto, 126. Utinam non tam fratri pietatem, quam patriæ præstare voluisset. De C. Graccho loquitur.

Repletum pietate genus. Lucret. lib. 2. 1168.

Satisfacio omnibus officio omni, ac potius pietate erga te ceteris. Cic. 1. Fam. 1.

Victa jacet pietas. Ovid. 1. Met. 149.

Victa pietas cupidine ventris. Ovid. 15. Met. 173.

Victa metu. Ovid. 13. Met. 663.

Victa furore. Hor. 3. Carm. 27. 35.

Pietas, L. Antonius dictus, quod eo animo Rempub. tractarit una cum Fulvia, quasi pro Marco Triumviro fratre laboraret. Unde a Dione dicitur Λούκιος Ἀντώνιος Πίετας, id est εὐσέβεια. quanquam a Glareano mendose Pætus nominatur. Sigonius.

Pietātĭcultrix, icis. f. Quæ pia est erga parentes. Petron. Sat. cap. 55.

> Ciconia etiam, grata, peregrina, hospita,
> Pietaticultrix, gracilipes, crotalistria.

Digitized by Google

Pio, āre, cum Derivatis, V. suo loco.
Pius, Metellus nominatus, quod a Forio Tribuno patriæ reditum exoravit. Antoninus quoque Imp. Pius dictus est, quod animum a belli ferocitate alienatum haberet: malletque unum (ut inquiebat) civem servare, quam mille hostes trocidare. Dion. Alexander lib. 1. cap. 9.

P I X

Pix, picis. f. [πίσσα, πίττα] nihil aliud est, inquit Ruellius, quam Fluxus combustæ in tæda sua resinæ: de pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit, quanquam in Syria terebinthi quoque picem ferunt, quia desint ibi pinus. Ceterum pix liquida coquitur ad navium, & ad multos alios usus. Plin. lib. 14. cap. 19. Vini lenitatem excitat Italiæ pars aliqua rabulana pice: ac resina condire musta vulgare est ei, provinciisque finitimis. Columel. lib. 6. cap. 32. Atque iis factis ulceribus mederi liquida Pice atque oleo. De generibus picis V. Plin. lib. 16. cap. 22.
Flos picis. Scribon. Largus comp. 40. pr. Picis flos, quod pissælæon appellant. Paulo post, Florem picis autem appello, quod excipitur, dum ea coquitur, lana soperposita ejus vapori. [Forte πισσανθος scripsit. Nam πισσέλαιον alia res. V. f. l.
Atræ picis massa. Virg. 1. Georg. 275.
Illyrica pice nigrior. Ovid. 2. de Arte Am. 658.
Cælum pice nigrius. Ovid. 18. Epist. 7.
Inducere postes pice. V. INDUO.
Lentescit tellus in morem picis. Virg. 2. Georg. 250.
Manantes picem arbores. V. MANO, āre.
Pice fervefacta superfusa cruciabantur malefici. Plaut. Capt. 3. 4. 65.
—at pol te, si hic sapiat senex,
Atra pix agitet apud carnificem, tuoque capiti illuceat. Et Lucret. 3. 1030.
Verbera, carnifices, robur, pix, lamina, tædæ.
Picula, æ. f. dimin. Apul. de Herb. cap. 36. Herbam cum nitro & axungia & picula ex aceto tere. Adde Veget. Mulom. 3. 3.
Pĭcĕus, a, um. Adj. [πισσώδης] Quod est ex pice, vel Viscosum ac tenax, vel frequentius Nigrum, ut pix. Martial. lib. 2. 41.
Et tres sunt tibi, Maximina, dentes,
Sed plane piceique, buxeique.
Caligo picea. Virg. 2. Georg. 309.
Imber. Plin. lib. 16. cap. 33.
Lumen tædæ. Virg. 9. Æn. 75.
Nimbus. Stat. 1. Theb. 97.
Nubes. Ovid. 11. Met. 549.
Nubila. Sil. lib. 5. 37.
Turbo. Virg. 3. Æn. 573.
Picĭnus, a, um. aliud Adj. Plin. 15. 17. E pice fit, quod picinum appellant. Hard. ex MSS. Pissinum rectius.
Picĕātus, a, um, aliud Adj. [πισσόχριστος] Pice illitum significat. Translate Martial. lib. 8. 59. in furem,
Non fuit Autolyci tam piceata manus. Quia capit, tenet, & aufert quicquid attingit, ut pix. Al. Piperate rectius.
Picāria, æ. & Picariæ, arum. f. Picis fodinæ, quales populus Rom. in reditu habuit, teste Ulp. l. 17. Inter publ. in fin. de verbor. signif. in P. Cic. in Bruto, 85. Nam quum in silva Scantia cædes facta esset, notique homines interfecti, insimulareturque familia, partim etiam liberi societatis ejus, quæ picarias de P. Cornelio & L. Mummio Censorib. redemisset. Al. Pecuarias. Certe lectio dubia est. V. quæ in PECUARIA notamus.
Pīco, [πιττόω] āre. Pice inducere, vel illinere. Plin. lib. 18. cap. 7. Pissoceros super eam venit, picantium modo, sed dilutius. Columel. lib. 12. cap. 18. Ceteraque vasa ante quadragesimum vindemiæ diem picanda sunt. Paulo post, Et ferventissima pice infusa novo alio rutabulo & scopula picatur.
Picātus, a, um. Partic. [πεπιττωμένος] Plin. lib. 15. cap. 17. Picata vasa fictilia. Columel. lib. 12. cap. 2. Dolia partim picata, partim defricata. Picatum etiam dicitur Quod picem resipit. ut, Picatum vinum. Plin. lib. 23. cap. 1. Martial. lib. 13. 107.
Hæc de vitifera venisse picata Vienna
Ne dubites: misit Romulus ipse mihi.
Pixacanthum, In PYXACANTHUM.
Pixŏdărus, i. m. [Πιξώδαρος] Unus ex filiis Hecatomni Cariæ regis, frater Mausoli & Artemisiæ, quæ Mausoleum construxit, de quo suo loco dictum est. Strab. lib. 14.

P L

PL. Plebs, Plus. PLD. Placidus. PLE. Plebs. PL. M. Plus minus.

P L A

Placabilis, Placatus. V. PLACO.
Plăcenta, æ. f. [πλακοῦς] Libum farinaceum, quod fit ex farina siliginea, caseo & melle. Dicta quod nobis placeat: vel quod ea solerent deos placare. Vel potius dicitur a Græco πλακοῦς. Horat. 1. Epist. 10. 11.
Pane egeo jam, mellitis potiore placentis. Plin. lib. 7. cap. 53. de mortibus repentinis, Jam Manlius Torquatus Consularis, quum in cœna placentam appeteret, &c.
Absorbere totas placentas. Hor. 2. Serm. 8. 24.
Placentārius, i. m. Qui placentas conficit. Vet. Gloss. Πλακουντάριος, Placentarius.
Placentia, æ. f. [Πλακεντία] Urbs Italiæ ad Trebiam amnem, nec procul a Pado, ut scribit Plin. lib. 3. cap. 15.
Placentīnus, a, um. [Πλακεντῖνος] gentile. Cic. de Clar. Orat. 372.
Placentinus, i. m. JC. apud Montem Pessulanum, jus civile satis prudenter docuit, circiter annum 1200. Sed qui illum sequuti sunt, barbarie fœdissima Romanorum jus consparcarunt.
Plăceo, ui, itum, [ἀρέσκω, ἁνδάνω, συναρέσκω, ἀνδάνω] ēre. Gratum esse. Columel. lib. 9. cap. 7. Quoniam plerisque videtur operosum illud, qualiacunque vasa placuerint collocari.
Amaritudine placet piper. Plin. lib. 12. cap. 7.
Dote omni tibi placebam. Ovid. 4. Trist. 3. 57.
Facie placere. Ovid. 6. Epist. 83.
Factis. Ovid. 11. Met. 323.

Gestu illa placet. Ovid. 2. Amor. 4. 29.
Meritis. Ovid. 6. Epist. 83.
Moribus. Ovid. 2. Amor. 14. 9. al. Matribus.
Ratione aliqua. Claud. 1. in Eutrop. 77.
Placere & Displicere, contraria. Cic. pro Domo, 53. Nonne Levi placerat, ut populo de Cyprio rege placeret, de exsulibus Byzantiis displiceret?
Agam sic, ut ipsi auctori hujus disciplinæ placet. Cic. 1. de Finib. 9.
Plus justo. Hor. 3. Carm. 7. 24.
Nec carmina nobis ipsa placent. Virg. Ecl. 10. 63.
Cœpta placent. Ovid. 8. Met. 67.
Meum mihi placebat, illi suum. Cic. 14. Att. 12.
Otia semper placuerunt meæ menti. Ovid. 4. Trist. 8. 7.
Rura mihi, & rigui placeant in vallibus amnes. Virg. 2. Georg. 485.
Sententia ista sibi placuit. Propert. lib. 2. 9. 37.
Sibi placere, De se contentum esse, ut vulgo loquuntur. Cic. 2. de Orat. 15. Ego enim (ut quemadmodum sentio loquar) nunquam mihi minus, quam hesterno die placui.
Placet, fere in tertiis personis, pro Videtur, censet, est ejus opinio, & quod vulgus dicit, *meilleur visum est*. Cic. 3. Philip. extr. Senatui placere, uti C. Pansa, A. Hirtius Coss. dess. &c. Idem 1. Fam. 2. Itaque postridie placuit, ut breviter sententias diceremus. Sic 1. de Div. 110. Ut doctissimis sapientissimisque placuit. Budæus.
Placere, verbum est censentis: verbum item apponi solitum in Senatusconsultis. Cic. 6. Philip. 2. Tumultum esse decerni, justitium edici, saga sumi, dixi placere. [Huc pertinent & supra ex Cic. 3 Phil. prolata, nisi quod in ultimo exemplo refertur ad Opinationem philosophorum.
Inter nos placuit, Convenit. Ulpian. in l. Si rem. D. de præscript. verb. Si quum unum bovem haberem, & vicinus unum, placuerit inter nos, ut per denos dies ego ei, & ille mihi bovem commodaremus, ut opus faceret, &c.
Non ita dis placuit. Ovid. 4. Trist. 11. 7.
Medico quid placeat videbis. Cic. 16. Fam. 1.
Placet de. Cic. 13. Att. 1. Exspecto quid istis placeat de epistola ad Cæsarem. conf. Placere & Displicere, supra.
Placuit & Placitum est: sicut Licuit & Licitum est, dicimus, ait Serv.
Placitum est mihi, vel Placitum est ut, Visum est. Cic. 11. Fam. 2. Quum in his angustiis versarer, placitum est mihi, ut postularem legationem liberam mihi.
Sic placitum. Virg. 1. Æn. 283.
Consilia in melius referet, mecumque fovebit
Romanos, rerum dominos, gentemque togatam.
Sic placitum. Ubi Servius, Placitum, vel fatis, vel mihi. nam Impersonale est.
Eleganter in expostulationibus utitur Ter. Eun. 5. 2. 18.
THA. Aufugistin'? CHÆR. hera, factum. TH. satin' id tibi placet? l. a. Non facti pœnitet? V. & Cic. 6. Att. 6.
Placere, pro Blandiri. Tacit. de Orat. 32. Satis multos video, qui si forte hoc audierint, satis scio dicturos, me, dum juris & philosophiæ scientiam, tanquam oratori necessariam, laudo, ineptiis meis placere.
Cura placendi tibi est. Ovid. 13. Met. 764.
Studiosa mulier placendi. Ovid. 3. de Arte Am. 421.
Placens, entis. Partic. [ἀρέσκων] ut, Uxor placens. Hor. 2. Carm. 14. 21.
Placĭtus, a, um. aliud Particip. [ἀρεστός] Quod placuit. Ter. Heaut. Hec. 21. Ubi sunt cognitæ, placitæ sunt. Columel. in præfatione lib. 1.
Disciplina placita. Ovid. 17. Epist. 98.
Est virtus placitis abstinuisse bonis.
Forma placita. Ovid. 2. Fast. 777.
Superl. Justin. 18. 3. 9. Eumque potissimum, quasi placitissimum diis. V. ibi Scheffer. & Stat. 10. Theb. 302.
Placitus & Placidus sæpe confunduntur a librariis. V. Drakenb. ad Silium.
Placitum, i. n. [ἀρέσκον, ἀρεστόν] Decretum: quod quæ decreta sunt, ea sic Senatui vel majoribus placuisse videntur. Plin. lib. 14. cap. 2. Medicorum placitis novitate aliqua sese commendantium. Ovid. 2. de Arte Am. 643.
Si tibi per tutum, placitumque negabitur ire. Sed Heinsius legit Planumque.
Placitum, pro Pacto & convento. Hermogenianus in l. Licentia. D. de judiciis, sed & si qui nominis redemptos se, & non manumissos, contra placiti fidem, asseverent.
Placitūrus, a, um. [ἀρέσων] Partic. ut,
Dicta haud placitura referre. Virg. 12. Æn. 76.
Sacerdos placitura Marti. Tibull. 2. 5. 51.
Placendus, a, um. Adj. [ἀρεστέος] Quod placere debet, & acceptum esse. Plaut. Trinum. 5. 2. 35.
Si illa tibi placet, placenda dos quoque est, quam dat tibi.
Placentia, æ. f. [ἀρέσκεια] Latinis veteribus dictus Habitus animi vitiosus, quo semper studemus placere. Apul. de Philosoph. 2. p. 15. Elmenh. In homine ad placentiam ac mediocritatem Libidinis.
Placibilis, e. Adj. Tertull. Resurr. carn. cap. 47. Hostia placibilis Deo. [An Placabilis? conf. in PLACO.
Placĭto, āre. frequentat. [ἀρεσκεύομαι] Plaut. Bacchid. 4. 10. 5.
Neque placitant mores, quibus video volgo gnatis esse parentes.
Plăcĭdus, a, um. Adj. [ἤπιος, ἤρεμος, ἀταραχος, πρᾶος, εὔδιος, ἥσυχος] Mitis, sedatus: quod illa, quæ quieta sunt, omnibus placent. Donatus; Clemens, est circa recte agentes: Placidus erga circa delinquentes. Clemens, animo: Placidus, vultu. Ter. Adelph. 5. 4. 10.
Clemens, placidus, nulli lædere os, arridere omnibus. Plaut. Merc. 5. 4. 4.
Uxor tibi placida & placata est. certe dextras nunc jam.
Placida & Immitia, contraria. Hor. in Arte Poet. 12.
Fervere & Placidum esse, contraria. Ter. Adelph. 4. 1. 18.
Dare se placidum alicui. Ovid. 1. Fast. 17.
Reddere placidum mollemque aliquem. Cic. pro Cæcin. 18.
Ævum placidum degere. Lucret. lib. 2. 1093.
Amnis placidus. Ovid. 1. Met. 702.
Amor. Virg. 4. Æn. 18.
Aures. Virg. 4. Æn. 440.
Caput Neptuni. Virg. 1. Æn. 132.

Constantia placida & quieta. Cic. 2. Tuscul. 10. In participe rationis ponunt tranquillitatem, id est placidam quietamque constantiam.
Deus. Ovid. 4. Trist. 5. 20.
Dictis placidis miscere fortia. Ovid. 4. Met. 651.
Fœdus placidum. Virg. 10. Æn. 15. Al. Placitum rectius.
Iter. Plin. in Paneg.
Lector. Ovid. 3. de Pont. 4. 9.
Lumine placide aliquem videre. Hor. 4. Carm. 3. 2.
Menom dare placidam alicui. Ovid. 3. Trist. 1. 2.
Mens placida & alta. Quintil. in procem. lib. 6.
Mente placida ferre aliquid. Ovid. 13. Met. 214.
Mores. Columel. lib. 6. cap. 20.
Oratio placida, summissa, lenis. Cic. 2. de Orat. 181.
Ore placido edere aliquid. Virg. 7. Æn. 194. Edere, Loqui.
Pax, Tranquilla. Virg. 1. Æn. 253.
Pax placidissima in animo. Cic. 5. Tusc. 48. An delectationis & otii consumendi causa locuti sumus, sapientem ab omni concitatione animi, quam perturbationem voco, semper vacare, semper in animo ejus esse placidissimam pacem?
Pectus. Virg. 1. Æn. 525.
Quies. Plin. lib. 10. cap. 75.
Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam. Virg. 6. Æn. 371.
Senectus. Hor. in Carm. sæcul. 46.
Senectus placida & lenis. Cic. de Senect. 13.
Somnus, Quietus. Ovid. 3. Fast. 185.
Somnus placidissimus deorum. Ovid. 11. Met. 623.
Sopor. Virg. 4. Æn. 522.
Vitam placidam ac pacatam degere. Lucret. lib. 5. 1120.
Vultus. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 118.
Vultu placido videre aliquem. Tibull. lib. 2. 4. 59.
Animalia placida, quibus Fera opponuntur. Plin. lib. 8. cap. 53.
Canis. Plaut. Mostel. 3. 2. 164.
Columba. Ovid. 7. Met. 370.
Ovis. Ovid. 1. Fast. 362.
Placidus etiam de inanimatis, ut
Arbor placida, cui Silvestris opponitur. Plin. lib. 16. cap. 5.
Cælum. Sil. lib. 12. 667.
Dies. Ovid. 11. Met. 735.
Dies placidus & serenus. Plin. 6. Epist. 15.
Hiems. Ovid. 2. de Pont. 7. 59.
Loca placidiora. Pallad. 1. 6.
Mare stat. Virg. 2. Ecl. 26.
Mors. Virg. 6. Æn. 522.
Palus, Tranquilla. Virg. 8. Æn. 88.
Portus æterna placidus quiete. Senec. Agamemn. 7. 2.
Venti. Virg. 5. Æn. 763.
Undis placidis natare. Ovid. 13. Met. 899.
Urbes placidæ, Expertes tumultus bellici. Virg. 7. Æn. 46.
Compar. Liv. 3. 14. Nihil placidius aut quietius. conf. Loca placidiora.

PLACIDŬLUS, a, um. Adj. dimin. ut, Cinis placidula. Auson. Parental. 27. 3.

PLACĬDE. Adv. [ἡσύχως, ἠρέμα] Quiete, sine tumultu. Plaut. Bacch. 4. 4. 56.
Accepta est placide oratio. Liv. 2.
Accubare placide. Plaut. Most. 3. 2. 167.
Agere aliquid placide & otiose. Plaut. Poen. 3. 1. 48.
Amplecti placide aliquid. Virg. 5. Æn. 86.
Aperire placide forem. Plaut. Bacch. 4. 9. 35.
Cornua placida. Plaut. Rud. 4. 8. 10.
Exquirere placide. Plaut. Merc. 1. 1. 55.
Ferre placide sedateque dolorem. Cic. 2. Tusc. 58. Verumtamen dolorem suum nemini impertiebat: Prætoris injurias tacite, hospitis placide ferendas arbitrabatur.
Ferre placide injuriam. Cic. 4. Verr. 84.
Loqui placide sedateque. Cic. in Orat. 92.
Pultare fores placide. Plaut. Men. 1. 2. 65.
Sequi placide aliquem. Plaut. Mil. 4. 6. 5.
Regere fervidam mentem, & placide tractare. Sen. Med. 7.
Vivere placide. Ovid. 2. Amor. 9. 24.

PLACIDĬTAS, atis. f. [πραότης] Gell. lib. 13. cap. 21. ex commentario Servilii Claudii, Nerio dictum quasi Neirio, hoc est sine ira, & cum placiditate: ut eo nomine mitem, tranquillumque fieri Martem precemur. Varro de R. R. lib. 2. cap. 1. In queis primum non sine causa putant oves assumptas & propter utilitatem, & propter placiditatem. V. Lactant. 6. 15.

PLACOR, ōris. m. Vulg. Interpr. Sirac. cap. 4. 13. Complectitur placorem ejus.

PLACĬDO, āre. Placidum reddere. Ambros. 3. de Virgin. Ubi cursus suos ab equorum perturbatione placidaverit.

PLĀCO, [ἱλάσκω, ἐξιλάσκομαι, πραΰνω, ἐκμειλίσσομαι] āre. Mitem ac placidum facere, sedare, tranquilliorem facere. Ter. Heaut. 5. 4. 21.
Quam pudet: neque quod principium inveniam ad placandum, scio.
Pacem animis affert, & eos quasi concordia quadam placat ac lenit temperantia. Cic. 1. de Fin. 47.
Placare aliquem alicui. Cic. 2. in Catil. 17. De his qui dissimulant, qui Romæ remanent, qui nobiscum sunt, nihil dicimus: quos quidem ego, si ullo modo fieri posset, non tam ulcisci studeo, quam sanare, & ipsos placare Reipub.
Placare, & Lenire se alicui. Cic. 7. Philipp. 24. Jam vero ipse se placabit & leniet provinciæ Galliæ, a qua exclusus & repudiatus est.
Sibi aliquem placare. Cic. 13. Fam. 1.
Animum placare & mitigare. Cic. 10. Philipp. 6. Quamobrem collige te, placaque animum aliquando, & mitiga.
Animos judicum. Cic. pro Font.
Homines deosque. Ovid. 3. de Arte Am. 653.
Munera (crede mihi) placant hominesque deosque. al. Capiunt.
Ira placanda judicis. Tibull. lib. 4. 1. 47.
Iram dei donis. Cic. 2. de Legib. 22. Impius ne audeto placare donis iram deorum.
Iram deûm sacris. Ovid. 12. Met. 399.
Iras discordiasque nostras inter nos. Cic. de Arusp. Resp. 46.
Objurgatores benevolos. Cic. 1. de Nat. Deor. 5.
Odia improborum. Cic. pro Domo 44.
Verbis supplicibus aliquem. Ovid. 4. Fast. 155.
Placare deos, Manes, &c. Propitiare. Ovid. 2. Fast. 533.
Est honor & tumulis, animas placate paternas.
Cyllenius taurum niveo placatur. Sil. lib. 3. 219.
Di superi carmine placantur. Hor. 2. Epist. 1. 138.
Deos devotionibus. Cic. 3. de Nat. Deor. 15. Tu autem etiam Deciorum devotionibus placatos deos esse censes.
Deos placant Galli hostiis humanis. Cic. pro Font. 36.
Deos ture. Hor. 1. Carm. 36. 2.
Divos placavi sanguine. Hor. 2. Serm. 3. 206.
Lares ture & horna fruge. Hor. 3. Carm. 23. 3.
Numina deorum. Ovid. 1. Fast. 171.
Non est placandi spes mihi nulla dei. Ovid. 5. Trist. 8. 22.
Placare, pro Gratias agere. Hor. 1. Carm. 36. 2.
Et ture & fidibus juvat
Placare, & vituli sanguine debito,
Custodes Numidæ deos:
Qui nunc Hesperia sospes ab ultima, &c. Hic (ait Acron) non irata aut mitigare, aut reconciliare numina parat, sed aut grates referre, aut vota persolvere. Propitii enim dei reduxerunt Numidam sospitem. Placare (inquit Porphyr.) pro eo quod est Gratiam referre intelligendum, non ut placari irati dicuntur. Quum enim Numidam dicat sospitem rediisse, apparet eum deos propitios & ante sacrificia habuisse. Custodes autem pro Conservatoribus accipiamus. Hæc ille. Ascens. sic exponit: Placare, i. e. Placidos, & (ut dicunt) contentos facere: quia dum diis vovemus, non sunt placati, donec vota reddiderimus. Propterea dixit Debito, scilicet ex voto.
Placare frequenter transfertur ad inanimata, ut
Æquora tumida placat Neptunus. Virg. 1. Æn. 146.
Jejunia ventris voracis placare, Famem sedare. Ovid. 15. Met. 74.
Ventrem esca placavit iratum. Hor. 2. Serm. 8. 5.

PLACANS, antis. Partic. Cic. 2. de Divin. 63.
Aurigeris divûm placantes numina tauris.
Carmina placantia manes. Valer. 3. Argon. 408.

PLACĀTUS, a, um. Partic. [ἐξιλασθεὶς, ἱλεωθεὶς] Plin. lib. 12. cap. 18. Nec minus propitii erant mola salsa supplicantibus, immo vero (ut palam est) placatiores.
Æquus & placatus. Q. Cic. de Petit. Consul. 36. Quibus propter aliquod officium necessitudinis affuturum negaris, tamen ii possunt abs te placati, æquique discedere.
Incensus ira & Placatus, contraria. Cic. 6. Att. 2. In hac autem peregrinatione, militiave nostra sæpe incensum ira vidi, sæpe placatum.
Mite & placatum. Cic. 5. Att. 1. Nihil tam vidi mite, nihil tam placatum, quam tum meus frater erat in sororem tuam.
Dii placati, Propitiati. Cic. pro Marcell. 18. Ut mihi quidem videantur dii immortales, etiamsi pœnas a Pop. Romano ob aliquod delictum expetiverint, qui civile bellum tantum & tam luctuosum excitaverunt, vel placati jam, vel etiam satiati aliquando, omnem spem salutis, ad clementiam victoris & sapientiam contulisse.
Mens. Lucret. lib. 5. 1103.
Ore placato annuit. Ovid. 14. Met. 593.
Deus placatus. Ovid. 1. Trist. 3. 40.
Deos placatos pietas efficit & sanctitas. Cic. 2. Off. 11.
Sepulcra, Manes placati. Ovid. 2. Fast. 33.
Quietus & Placatus. Cic. 5. Tusc. 16. Animi quietus & placatus status cernitur, quum perturbatio nulla est, qua moveri queat. i. e. Placidus.
Vita. Cic. 1. de Fin. 71. Ut omnes bene sanos in viam placatæ, tranquillæ, quietæ, beatæ vitæ deduceret?
Gurges. Valer. 4. Argon. 338.
Maria. Virg. 3. Æn. 69.
Procella. Propert. lib. 1. 17. 7.
Res placatæ & minime turbulentæ. Cic. in Orat. 63.
Compar. Liv. 2. 60. Placatior patribus exercitus redit.
Superl. Cic. 1. Tusc. 97. Quies placatissima.

PLACĀTE, Adv. [ἀταράχως] Inturbate. Cic. 6. Fam. 1. Omnia humana placate & humane feramus.
Compar. Idem 6. Fam. 13. Sed hoc ipsum intelligimus eum quotidie remissius, & placatius ferre.

PLACĀTIO, ōnis. f. [ἐξίλασμα] Cic. 4. Tusc. 60. Sed omnis ejusmodi perturbatio animi placatione abluitur.
Deorum immortalium placatio. Cic. 3. de Nat. Deor. 5.

PLACĀTRIX, īcis. f. Salvian. de Gubern. Dei lib. 3. p. 57. Ecclesia esse debet placatrix Dei.

PLACATŌRIUS, a, um. Adj. Tertull. de Patient. cap. 13. Afflictatio carnis hostia Domino placatoria.

PLACĀBĬLIS, e. Adj. [εὐίλατος] Quod facile placatur. Cic. 4. Verr. 95. Hic qui Romam venisset, satisque feliciter anni jam adverso tempore navigasset, omniaque habuisset æquiora & placabiliora, quam animum Prætoris atque hospitis, rem ad amicos suos detulit.
Æquus & placabilis. Cic. in Orat. 34. Ut eos ipsos, quos contra statuas, æquos placabilesque dimittas. Legitur & Placatos.
Inexorabilis & Placabilis, contraria. Auctor ad Herenn. lib. 4. 50. Inimicis te placabilem, amicis inexorabilem præbes.
Irritabilis & Placabilis, contraria. Cic. 1. Att. 14. Si ita statueris, & irritabiles animos esse optimorum sæpe hominum, & eosdem placabiles, &c.
Quo quisque est major, magis est placabilis iræ. Ovid. 3. Trist. 5. 34.
Præbere se placabilem alicui. Cic. 10. Att. 13.
Ingenium placabile ad preces. Liv. 4.
Ira deorum. Ovid. 1. de Pont. 9. 23.
Numen solet fieri placabile. Ovid. 2. Trist. 141.
Omnia æqua & placabilia habere. Cic. 4. Verr. 95.
Placabilius est. Ter. Adelph. 4. 3. 17.
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram, placabilius est. h. e. Res erit placabilior.
Activa, Quod placat. ut, Sacrificium placabile. Lactant. Inst. Epit. 6. 14.
Hostiæ placabiliores. Idem 4. 28. conf. Placabilis in PLACEO.

PLACA-

PLACABILITER, Adv. Gell. 7. 3. Propitiandi laudabiliter ac placabiliter.

PLACABILITAS, ātis. f. [τὸ ἱλάσιμον] Cic. 1. Off. 88. Nihil enim laudabilius, nihil magno & præclaro viro dignius placabilitate atque clementia.

PLACĀMEN, inis. n. [ἱλασμὸς] Quo quis placatur. Liv. 7, 2. Et quum vis morbi nec humanis consiliis, nec ope divina levaretur, victis superstitione animis, ludi quoque scænici, nova res bellicoso populo (nam Circi modo spectaculum fuerat) inter alia cælestis iræ placamina instituti dicuntur.

PLACAMENTUM, i. n. Idem. ut, Deorum placamenta. Plin. 8. 47. Iræ hostilis placamenta. Tacit. 1. Hist. 63.

PLACIA, æ. f. [Πλακία] Mysiæ oppidum, juxta Cyzicum Milesiorum oppidum, ut scribit Plin. lib. 5. cap. ultimo. [Steph. Πλάκη. lege Πλακία.

PLACIADÆ, arum. m. [Πλακιάδαι] Vici cujusdam Atticæ regionis incolæ vocantur, apud quos moris erat ut, qui fuisset in adulterio deprehensus, ignominiosas pœnas daret, impactis in pudendam corporis partem raphanis, qui apud illos miræ magnitudinis esse dicuntur. Quod si raphani forte non fuissent ad manum, steleo utebantur, id est ligonis ligno. Hinc Placiadæ, proverbium, quod dici refert Plutarchus de deprehensis adulteris, & contumeliose, sicut merentur, tractatis.

PLĂCIDEIANUS, seu PLACIDIANUS, i. m. fuit Gladiator præstantissimus, ut ex Lucilii versibus apparet, quos profert Nonius Marcellus 4. 62. in declaratione verbi Compono. Meminit & Hor. 2. Serm. 7. 97.

Aut Placideiani contento poplite miror
Prælia, &c. Sed rectius scribitur Pacidianus, q. V. supra.

PLĂCITIS, idis. f. [πλακῖτις] Cadmiæ species, quæ velut fuligo quædam, aut favillæ ex fornacibus ærariis egesta, parietibus adhæret: nam propter sui gravitatem, ad testudinem evolare non potest. Dicta Placitis ab eo, quod speciem referat crustæ, quam Græci πλάκα vocant. Galen. lib. 9. Simplic. & Plin. lib. 34. cap. 9. & 10.

PLADAROTAE, [πλαδαρότης] Pladarotes, sunt mollia veluti corpora, lævia, & maxime decolora, palpebrarum parte interna nondum asperitudinem habentia. Galen. Introd. in Medic. c. 15.

PLADOS, i. m. [πλάδος] est Superflua, sive nimia humiditas. Hippocr. lib. 1. de morb. vulgar. n. 11. Galen. Com. 18. in lib. 2. Hippoc. de morb. vulg. Omnibus undequaque multus plados.

PLĀGA, æ. f. [πληγὴ] Percussio, vulnus. Ter. Eun. 2. 2. 23. Neque plagas pati possum.

Dolor, crepitusque plagarum. Cic. 7. Verr. 162. Cædebatur virgis in medio foro Messanæ civis Romanus, Judices, quum interea nullus gemitus, nulla vox alia istius miseri, inter dolorem crepitumque plagarum, audiebatur, nisi hæc, Civis Romanus sum.

Nodi plagarum, Tubera ex plagis. Stat. 4. Theb. 73. de Tauro.

Expertia plagarum corpora. Lucret. lib. 3. 813.

Ex retuso telo plaga. Cels. lib. 5. cap. 26.

Altæ plagæ, Profundum vulnus. Senec. OEdip. v. 346.

Exigua. Cels. lib. 5. cap. ult. de phygethlo.

Luculenta. V. LUCULENTUS.

Lunata. Cels. lib. 7. cap. 26.

Vehementior. Cic. 2. Tusc. 56. Pugiles etiam, quum feriunt adversarium, in jactandis cæstibus ingemiscunt: non quod doleant, animove succumbant, sed quia profundenda voce omne corpus intenditur, venitque plaga vehementior.

Plaga sæpe translate, pro Incommodo. ut

Plaga ab. Cic. 9. Fam. 16. Hæc levior est plaga ab amico, quam a debitore.

Odiosa. V. ODIUM.

Accipere plagam. Cic. 2. Tusc. 41. Qui bene instituti sunt, accipere plagam malunt, quam turpiter vitare? Et 1. de Nat. Deor. 70. Graviorem enim plagam accipiebat, ut leviorem repelleret.

Adhibere plagas. V. ADHIBEO.

Consumere hostem plagis. Hor. 2. Epist. 2. 97.

Dissolvere corpora valida plaga. Lucret. lib. 3. 819.

Domare corpora plagis. Lucret. lib. 2. 1143.

Facere gravem plagam. Cic. in Orat. 228. Sic oratio, nec plagam gravem facit, nisi, &c.

Gall. *Faire grande playe.* H. St.

Facta plaga. Celsus 7. 19. de incisione inguinis vel scroti loquens, Plaga facta, foramen deorsum versus subest.

Ferre plagam. Virg. 10. Æn. 797.

Hiat plaga. Columel. lib. 4. cap. 29. Ne, quum scalpro factum fuerit iter surculo, plus justo plaga hiet. conf. Apul. 8. Met. p. 210. Elmenh.

Imponere plagam insanabilem alicui. Cic. pro Sext. 44.

Infligere plagam mortiferam alicui. Cic. in Vatin. 20. Si ad cetera vulnera, quibus putasti Rempub. deleri, hanc quoque mortiferam plagam inflixisses.

Injicere plagam. Cic. pro Muren. 48. Illa plaga est injecta petitioni tuæ maxima.

Internectere efflantes plagas. Stat. 8. Theb. 168.

Levare plagam. V. LAVIS.

Obducere plagam limo. V. OBDUCO.

Perferre plagas. Cic. 9. Fam. 26. Gladiatores, aut perditi homines, aut barbari, quas plagas perferunt?

Peremptus plagis vitulus. Virg. 4. Georg. 301.

Præbere corpus plagis. Ovid. de Nuce 171.

Sedere plaga dicitur, apud Ovid. 3. Met. 88.

Succumbunt externis omnia plagis. Lucret. lib. 2. 1140.

Suere plagam. Cels. lib. 5. cap. 26.

Fieri meliorem plagis Phrygem. Cic. pro Flacc. 65. Utrum igitur nostrum est, an vestrum hoc vetus proverbium, Phrygem plagis fieri solere meliorem?

Plaga, Incisio arboris. Plin. lib. 12. cap. 25. Succus e plaga manat. conf. Hiat plaga, Obducere plagam, Præbere corpus plagis supra.

PLĀGŌSUS, a, um. Adj. [πληγώδης] Plagis plenus. ut, Plagosa crura, apud Apulejum, lib. 8. Et, Dorsum plagosum, apud eundem lib. 9. p. 222. Plagosus Horatio dicitur Orbilius grammaticus, qui sæpe plagas infert, 2. Epist. 1. 69.

Non equidem insector, delendaque carmina Livi
Esse reor, memini quæ plagosum mihi parvo
Orbilium dictare. Hinc est illud Domitii Marsi,
Si quos Orbilius ferula scuticaque cecidit. V. Libellum Suetonii de Claris grammaticis cap. 9.

PLĀGO, āre. Percutere. August. de Civ. Dei, 21. cap. 11. Lascelliriis [illegible] minum vel plagavit. V. Vet. Schol. in Juven. 6 Sat. 658.

PLAGĀTOR, ōris. m. Idem qui Plagosus. Hieron. Epist. 6. Magistrum pueri tui plagiatorem ejus esse, non dubium est. V. infra PLAGIARIUS.

PLAGĬGER, ĕra, ĕrum. [πληγοφόρος] Ad ferendas plagas quasi natus. Plaut. in Pseudolo 1. 2. 20. Plagigera genera hominum.

PLAGIGĔRŬLUS, a, um. Adj. Idem. Plaut. Most. 4. 1. 19. Prodigi [illegible] prodigi plagigeruli.

PLAGIPATIDA, æ. m. Qui plagas patitur. Plaut. Most. 2. 1. 9. & Capt. 3. 1. 12.

PLĀGÆ, arum. f. Retia dicuntur rariora, ad capiendas feras: quod plagis, id est foraminibus plena sint. Virg. 4. Æn. 131.

Retia rara, plagæ, & lato venabula ferro. Servius in hunc locum scribit, Plagas proprie Funes illos dici, quibus retia tenduntur circa imam & summam partem. Cic. 3. Off. 68. Summe igitur [illegible] tendere plagas, etiamsi excitaturus non sis, nec agitaturus?

Aucupes, & plagæ. Ulpian. in l. Quæsitum. §. Si in agro. D. de fun. instruct.

Densæ plagæ. Hor. 3. Carm. 5. 32.

Dispositæ. Seneca Thyest. 6.

Nodosæ. Ovid. 6. Fast. 110.

Raræ. Senec. Hippol. 1.

Ambire silvas plagis nexilibus. Ovid. 2. Met. 499.

Cadere in plagas. Ovid. 3. de Arte Am. 428.

Sæpire saltum plagis. Lucret. lib. 5. 1250.

Tendere plagas, Disponere retia. Ovid. 1. de Arte Am. 270.

Trudere apros in obstantes plagas multa cane. Horat. Epod. 2. 31.

Incidere in plagas, per translationem, pro Incidere in periculum. Cic. 7. Verr. 151. Si mehercules (id quod fieri intelligo non posse) ex laqueis te exueris, ac te aliqua via, ac ratione explicaris: in illas tamen majores plagas incidendum est, in quibus te ab eodem me, [illegible] ex loco, confici & concidi necesse est.

Conjicere se in plagas. V. CONJICIO.

Jaci in plagas amoris. Lucret. lib. 4. 1140.

Texere plagas contra se. Cic. 4. Acad. 147. Quum plus uno verum non possit, jacere necesse sit tot, tam nobiles disciplinas, quæ [illegible] oculorum sensuumque reliquorum mendaciis, & de sorite, [illegible] 'dumeno, quas plagas ipsi contra se Stoici texuerunt.

Plagæ, Tapetes, vel tapetia Græce dicuntur, Stragula Latine. Varro de vita Pop. Romani, Chlamydes, plagæ, vasa aurea. Idem, [illegible] lectis & plagis sigillatis. Nonius 14. 5. V. loc. in seq. dict.

Plagæ, Grande linteum, tegmen, seu velamen, quale est [illegible] res viduæ nostrates gestant. unde Plagulæ, diminutivum.

PLĀGA, æ. f. priore similiter correpta, [παραστάτιον, κλίμα] [illegible] spatium amplissimum, quod etiam Tractus, & Clima a Græcis, [illegible]. Virg. 7. Æn. 226.

— & si quem extenta plagarum
Quatuor in medio dirimit plaga solis iniqui. Plin. lib. 16 cap. [illegible]

In eadem Septentrionali plaga Hercinæ silvæ.

Cæli plagas scrutari. Cic. 2. de Divin. 30. Ex poeta.

Extra pondus & plagam motus. Cic. de Fato, 22. Itaque tertius [illegible] motus oritur, extra pondus & plagam, quum declinat atomus [illegible] minimo: id appellat ἐλάχιστον. [Hic videtur Plaga, Ictus, [illegible]

Mundi plaga, i. e. Pars. Senec. Herc. fur. 13.

Ætheriæ. Virg. 1. Æn. 398.

Ardens plaga, Regio ardentior Africæ. Claud. 1. in Eutrop. 279.

Cælestes. Ovid. 12. Met. 40.

Divitis arva plagæ. Valer. 1. Argo. 511.

Fervida. Senec. Herc. OEth. 9. Intelligit Zonam torridam.

Lactea cæli, Via lactea. Stat. 1. Silv. 2. 51.

Marmorata plaga ingenti dorso. Stat. 4. Silv. 3. 96. Intelligit Viam [illegible] tam marmoribus. Loquitur enim de via Domitiana.

Mitis. Sil. lib. 1. 213.

Solifera plaga, Plaga Orientis. Seneca Herc. OEth. 2.

PLĂGŬLA, æ. f. dimin. Stragulum. Plin. lib. 13. cap. 12. [illegible] modo fiant chartæ, Premitur deinde prelis, & siccantur in sole plagulæ, atque inter se junguntur. Ita legit Budæus. Liv. 39. 6. Luxuriæ enim peregrinæ origo ab exercitu Asiatico invecta in urbem est. Ii primum [illegible] æratos, vestem stragulam pretiosam, plagulas, & alia textilia, & [illegible] tum magnificæ supellectilis habebantur, monopodia & abacos, [illegible] advexerunt. Turnebus in hunc locum, Plagulæ, inquit, [illegible] textilia, quibus lecticæ & lecti intendebantur aut involvebantur [illegible] Tranquillum in Tit. Lectica dimotis plagulis. Nonius 14. 5. Plagas interpretatur, Grandia lintea, & toral, & lecticariam sindonem, [illegible] diminutionem Plagulæ, inquit, dicuntur. Hæc ille.

Apud Suetonium, cap. pænult. Titi Vesp. Quumque inde lectica [illegible] retur, suspexisse dicitur, dimotis plagulis cælum. Legitur & Palliolis, sed Torr. improbat. Male ergo, inquit, qui Palliolis legunt (Sam [illegible] cum ll) pejusque, qui Paludamentis. Vide & Beroaldum. H. St.

Plagulæ, Velamen planctus ex lino aut canabo. Ulpian. l. 23. §. 2. de auro & argen. leg. plagulas inter muliebres vestes recenset.

PLAGIUM, Rete. V. infra f. l.

PLAGIOXIPPUS, i. m. Adversarius. Auctor ad Herenn. 4. 42. V. Turneb. Advers. 20. 25. Al. Plagioxippus.

PLAGIAULON, i. n. Tibiæ genus ex loto; fuerunt enim tibiarum multæ species: Elymos, ex buxo & lauro: Calami, ex avena, aut hordeo apud Gallos: Et veræ tibiæ, quæ ex avium majorum aut mortuorum [illegible] unde & nomen habuerunt, fiebant. Alexand. lib. 4. cap. 17. Nos fere eo verbo utimur, *flageolet.* [Veteres πλαγίαυλον vocant Tibiæ obliquæ canentem, & ipsam tibiam obliquam. V. Pollux. 4. 10. pr. cujus [illegible] lectione deceptus est Alexander.

PLĀGIUM, i. n. Crimen, quo quis sciens liberum hominem aut alienum mancipium dolo malo vendit, emit, donat, celat. l. 5. §. 2. Dig. de re militari. Si plagium factum, vel adgressura, vel abigeatus, vel quid simile accesserit. V. Isidor. lib. 10. lit. P.

Plagium. Sic fit Flagitium, quasi Flagritium. H. St. Priora verba, [illegible]

Digitized by Google

bus vocis originem exposuit culter abstulit. Videtur cum Perotto & Calepino a Plagis arcessere. Sed V. Voss. Etymol. in hac voce.

Litterarium plagium, Quo quis, quæ mittit in vulgus, ex aliorum libris decerpens, horum tamen, a quibus profecit, dissimulato nomine, videri vult e suo peperisse ingenio, quæ aliis clam subtraxit. V. Jac. Thomasii disp. de Plag. Litter.

Plagium pro Reti dixit Gratius Cyneg. v. 24.

Armorum, casses, plagiique exordiar astus. Al. Cassesque, plagarumque ord.

PLAGIĀRIUS, i. m. [ἀνδραποδιστὴς] Qui liberum emit, vel vendit. Item Qui servo aut servæ persuadet, ut a domino dominave fugiat: vel cum eamve, invito vel nesciente domino celat, vinctum habet, emit vel vendit. Dictus plagiarius, quod lege Fabia plagis damnatus esset. Lex ipsa, Plagiaria, Crimen, Plagium vocatur. Callistratus in l. Non statim. D. Ad ad l. Fab. de Plagiariis, Servos alienos qui sollicitaverit, aut interceperit, crimine plagii, quod illi intenditur, teneatur necne, facit quæstionem. Cic. 1. Q. frat. 2.

Plagiarius est etiam Libellorum fur. Martial. 1. 53.

Impones plagiario pudorem.

PLAGIĀTOR, ōris. m. Tertull. adv. Marc. 1. 23. Talis assertor damnaretur in sæculo, nedum plagiator.

PLAGUSIA, æ. f. Genus piscis. Plaut. Rud. 2. 1. 9.

Marinam urticam, musculos, plagusias, striatas. Turnebus Placusias, Conchas esse putat, eas hoc nomine venire dicens, quæ crustam tegumenti latam patulamque habent, quasi πλαγιούσας dicantur. Nam a πλάκες deducitur, quo nomine quom sit mons Ciliciæ, idem tamen etiam mons Placusius vocatur. Hæc ille. conf. Salmas. not.

PLANARIA, æ. f. Una ex Fortunatis insulis, a planitie dicta. Plin. lib. 6. cap. 32.

PLANARIUS, V. PLANUS.

PLANASIA, æ. f. [Πλανασία] Insula est in mari Tyrrheno, non longe ab Ilva, ut auctor est Ptolemæus lib. 3. cap. 1. & Plin. lib. 3. cap. 6.

PLANCA, æ. f. [πλὰξ] Tabula plana, a planitie ita appellata. Plin. lib. 8. cap. 43. Nec pontes (asini) transeunt, per raritatem plancarum translucentibus fluviis. Legitur in MSS. Per raritatem eorum. V. Pallad. de R. R. 1. 21.

Plancæ dicebantur tabulæ planæ, ob quam causam & Planci appellantur, Qui supra modum pedibus planis sunt. Paulus. V. Cang. Gloss.

PLANCTUS, V. PLANGO.

PLANCUS, i. m. [πλάγκος] Qui pedes imos graciles habet, planosque æqualiter, quasi tabellas quæ plancæ vocantur. Plin. lib. 11. cap. 45. Vola homini tantum, exceptis quibusdam. Namque & hinc cognomina inventa Planci, Plauti, &c. Gloss. Lat. Gr. Plancus, πλατύπους. conf. dict. super.

PLANCUS, i, m. [πλάγγος] est Aquila tertii generis, quam nonnulli Morphnon, Homerus Percnon, aliqui Anatariam appellant: huic vita circa lacus, secunda magnitudine & vi. Plin. lib. 10. cap. 3. Græcum est, ut apparet ex Aristot. Hist. anim. 9. 41.

PLANCUS, [Πλάγκος] cognomen est gentis Munatiæ apud Romanos ex qua L. Munatius, cujus extant epistolæ luculenter scriptæ inter Ciceronianas. Hic (teste Eusebio n. 1990.) quum Galliam Comatam regeret, Lugdunum condidit: quæ civitas Senecæ temporibus deflagravit incendio. V. Scalig. Animadv. p. 168. conf. LUGDUNUM.

PLANCIANUS, a, um. Adj. ex nomine proprio, (quod sæpe fit) attributum confictum. Plancianum S. C. de liberis agnoscendis. l. 3. §. Elegantat. de lib. agnoscend. in P. [Hoc fit a Plancius gentili.

PLANE, V. PLANUS.

PLĂNĒTA, æ. m. [πλανήτης] Erro, erraticus & vagus. ἀπὸ τοῦ πλάνης, id est ab errore. Tribuitur proprie sideribus, quæ Latini ab incessu vocant Errantia, & Erraticas stellas. Nigidius Errones appellat. Unde Virg. 1. Georg. 337. de Mercurio,

Quos ignis cœli Cyllenius erret in orbes. Sunt autem septem secundum veteres planetæ, Saturnus, Juppiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius, Luna.

PLANETĀRIUS, i. m. [ἀστρολόγος] Astrologus. August. Confess. 4. 3. Illos planetarios, quos mathematicos vocant, consulere non desistebam.

PLANETĬCUS, a, um. Adj. [πλανητικὸς] Sidon. 8. Epist. 11. Planeticorum siderum globus. i. e. Planetarum.

PLANGO, xi, ctum, [κόπτομαι] ĕre. Tundere, vel percutere. Ovid. 2. Met. 584.

Plangere nuda meis conabar pectora palmis. Lucilius,

— plangunt litora fluctus.

Humum pectore plangere, Percutere. Ovid. 1. Fast. 578.

Lacertos suos planxit. Ovid. 9. Met. 636.

Pectore plangere manu. Ovid. 3. Amor. 6. 58.

Pestam plangunt venti per auras. Lucret. lib. 6. 114.

Plangere, [ἀποφθέγγεσθαι] Plorare & deflere: quia in ipso luctu pectora plangere solemus.

Carmine plangere aliquem. Stat. 5. Silv. 3. 44.

Damna sua plangunt coloni. Stat. 11. Theb. 117.

Divortia planxit magno luctu. Claud. 1. in Eutrop. 65.

Funera alicujus plangere. Stat. 12. Theb. 383.

Plangunt litora, Resonant. Virg. 1. Georg. 334.

Nunc nemora ingenti vento, nunc litora plangunt. Alii legunt Plangit, i. e. Resonare facit.

PLANGENS, entis. Partic. ut, Agmina plangentia. Virg. 11. Æn. 145. i. e. Plorantia.

Fluctus saxa plangentes, i. e. Verberantes. Lucret. 2. 1154.

PLANCTUS, ûs. m. [κοπετὸς] Percussio. Lucan. lib. 2. 24.

Exigit ad sævos famularum brachia planctus.

Sævo planctu concutere pectora. Stat. 5. Silv. 1. 179.

Parce precor lacrimis, sævo nec concute planctu

Pectora, nec crucia fugientem conjugis umbram.

Dare planctus. Senec. Troad. 1.

Dare plangorem infra ex Ovid. H. St.

Iterasti ingentes pectore planctus. Stat. 3. Silv. 5. 58.

Mistus femineo cum planctu clamor. Senec. Octav. 6.

Pepulere mulieres planctum brachiis. Stat. 6. Theb. 819.

Reddunt tympana planctum. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 131.

Planctus, Lamentatio & luctus. ut

Pervigil planctus. Valer. 3. Argon. 359.

Tristes planctus. Claud. 2. in Eutrop. 301.

Ponere planctus, Linquere mœrorem. Seneca Herc. OEth. 16.

Resonat planctus immensus per urbes. Senec. Herc. OEth. 12.

Sonant uno planctu tria regna. Senec. Herc. fur. 12.

Vallantur planctibus aræ. Stat. 10. Theb. 558.

PLANGOR, ōris. m. [κόψις] Idem, Percussio. Catul. Argon. 62. 273.

Procedunt, leviterque sonant plangore cachinni.

Præcipiti plangore ruunt. Valer. 3. Argon. 275.

Sonitus plangoris. Ovid. 3. Met. 493.

Plangor, [ἀναφώνησις] pro Planctu & vociferatione. Cic. 2. Philip. 85. Tum diadema imponebas cum plangore populi.

Plangor & lamentatio. Cic. in Orat. 131. Ut alia in causa, excitato reo nobili, sublato etiam filio parvo, plangore & lamentatione complevimus forum.

Sonus plangoris. Ovid. 14. Met. 749.

Clarus plangor. Ovid. 4. Met. 138.

Dare plangorem. Ovid. 14. Met. 421.

Exit confusus plangor in auras. Ovid. 13. Met. 610. al. Clangor.

Resonat magnis plangoribus æther. Virg. 4. Æn. 668.

Sonat domus plangore. Ovid. ad Liv. 179.

Ululant femineis plangoribus ædes. Virg. 2. Æn. 487.

PLANGUNCŬLA, æ. f. Pupa, a Gr. πλαγγών. Cic. 6. Att. 1. extr. Inventæ sunt quinque planguncul æ matronarum. Ita legunt Bosius & Lambinus. Alii Imagunculæ. Vulgo Laguncul æ.

PLANIPES, PLANITIES, PLANITUDO. V. PLANUS Adj.

PLANTA, æ. f. [ταρσὸς, πέλμα] Tota pars inferior pedum, digitique & ungues. Plin. lib. 7. cap. 2. Eudoxus in Meridianis Indiæ, viris plantas esse cubitales: feminis adeo parvas, ut struthopodes appellentur. Lactantius de Opif. Dei, cap. 13. Plantæ, quoniam totius operis fundamenta sunt, mirificus eas artifex, non rotunda specie, ne homo stare non posset, aut aliis ad standum pedibus indigeret, sicut quadrupedes: sed porrectiores longioresque formavit, ut stabile corpus efficerent planitie sua: unde illis inditum nomen est.

Alatæ plantæ. Virg. 4. Æn. 259. De Mercurio.

Ancipiti figens vestigia planta. Juven. 14. Sat. 272.

Aversæ plantæ. V. AVERTO.

Ferratæ. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 389.

— plantisque resultant

Tartara ferratis. Locus perobscurus. [An Plancisque? i. e. Valvis?

Læva. Cic. in Arato.

Niveæ. Claud. de Nupt. Honor. 152.

Pernices. Virg. 11. Æn. 718.

Timidæ. Ovid. 6. Met. 107.

Tremulis insistere. Juven. 6. Sat. 96.

Velocis gloria. Juven. 13. Sat. 98.

Volucris. Sil. lib. 13. 194.

Contingere sidera plantis. Propert. lib. 1. 8. 43.

Evadere ægra planta nequidquam lubrica. Sil. lib. 7. 611.

Evellere plantam e cœno. Hor. 2. Serm. 7. 27.

Tingere celeres plantas æquore. Virg. 7. Æn. 811. i. e. Mergere.

PLANTĀRIS, e. Adj. [πελματικὸς] Quod est plantæ pedis, sive quod pertinet ad plantam pedis. Stat. 1. Theb. 304.

Summa pedum propere plantaribus illigat alis. De Mercurio.

PLANTA, æ. f. [φυτὸν, κλῆμα] de arboribus dicitur Ea, quæ transferendi gratia, vel de arboribus rapta, ut ait Servius, vel ex seminibus est orta: & de herbis quoque dicitur. Virg. 2. Georg. 23.

Hic plantas tenero abscindens de corpore matrum

Deposuit sulcis. Plin. lib. 17. cap. 15. Sativæ plantæ silvestrium radicibus inseruntur natura socioribus.

Feraces. Virg. 2. Georg. 79.

Teneræ. Virg. 10. Ecl. 49.

Defringere summas plantas ex arbore. Virg. 2. Georg. 300.

Deponere sulcis plantas. Virg. 2. Georg. 23.

Plantæ, Semina olerum, quod plana sunt; & appellantur etiam ex simili plantæ nostrorum pedum. Paulus.

PLANTĀRIUS, a, um. Adj. Ad plantationem pertinens. [φυτευτήριος] Columel. lib. 5. cap. 9. Antequam plantarias arbusculas effodias solo, rubrica notato partem ejus, quæ Meridiem spectet. Nunc vero ex emendatis codicibus sic legitur, Ante quam explantes arbusculam, rubrica notato, &c.

PLANTĀRIUM, i. n. [φυτευτήριον] Ipsa planta in terra nata, quæ cum radicibus transfertur de uno loco ad alium: ut ait Servius. Virg. 2. Georg. 27.

Silvarumque aliæ pressos propaginis arcus

Exspectant, & viva sua plantaria terra. [Nisi & hic Plantaria sunt Locus consitus plantis.

Plantarium, Plantarum locus. Plin. lib. 17. c. 14. Quædam in plantario josita eodem die transferuntur. Idem lib. 13. cap. 4. Ergo plantaria instituunt. Dicitur & Seminarium, teste Budæo.

Plantaria, pro Pilorum segete, translate. Pers. 4. Sat. 39.

Quinque palæstritæ licet hæc plantaria vellant, &c. h. e. Exstirpent & eradicent hos pilos, qui tanquam plantæ ex terra, sic ex cute pullulant.

PLANTĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. [φυτοφόρος] Plantas gerens: ut, Plantigeræ arbores, Quæ ex se pullulando plantas emittunt. Plin. lib. 13. cap. 8. Siliqua plantigera est in imis partibus.

PLANTO, [φυτεύω Gl. L. Gr.] āre. Passiv. Plin. lib. 17. cap. 10. Hoc modo plantantur punicæ.

PLANTĀTIO, ōnis. f. [φυτεία] Plin. lib. 21. cap. 4. Unde accolæ transferentes conserunt, ipsaque plantatione proficiunt.

PLANTĀTOR, ōris. m. August. Epist. 112. Plantator & rigator.

PLANTĀGO, ĭnis. f. [ἀρνόγλωσσον] Plin. lib. 25. cap. 8. Celebravit & Themison medicus vulgarem herbam plantaginem, tanquam inventor, volumine de ea edito. Duo ejus genera. Minor angustioribus foliis & nigrioribus, linguæ pecorum simillimis, caule anguloso, in terram inclinato, in pratis nascens: altera major, foliis laterum modo inclusa: quæ quia septena sunt, quidam eam Heptapleuron vocavere. Hujus & caulis cubitalis est, & napi similis. Nascitur in humidis multo efficacior. Vis mira in siccando, densandoque corpora, cauterii vicem obtinens.

PLĂNUS, i. m. [πλάνος] Aul. Gell. lib. 16. cap. 7. commemorat inter

verba inusitata, quibus usus sit Mimus Laberius, atque significare Sycophantam. Budæus. Impostores e Græcis etiam plani dicuntur, sed certi cujusdam generis impostores, insigni versutia præditi: quo vocabulo potius quam Latino Cic. pro Cluent. 72. usus est, Hic ille planus (inquit) improbissimus, quæstu judiciario pastus, &c. Hor. 1. Ep. 17. 59.

Nec semel irrisus triviis attollere curat
Fracto crure planum, &c.

Planus (ut in hunc locum inquit Acron) nomen est hominis, qui solebat multos sic fallere, in quorum vehicula voluisset tolli, et fingeret se crus fregisse: qui quum postea vere genu fregisset, & idem rogasset, non est ei creditum. Eustathius Homeri interpres in Odyss. sic inquit, interprete Budæo, Planus est qui artem quandam profitetur imponendi etiam spectantibus, quales fuerunt Cephisodorus & Pantaleon, & Matreas apud Alexandriam. Hujusmodi autem impostores in deliciis olim regum fuisse, ex Plinii verbis conjicere licet, lib. 35. cap. 10. Non fuerat, inquit, Apelli gratia in comitatu Alexandri cum Ptolemæo, quo regnante Alexandriam vi tempestatis expulsus, subornato fraude æmulorum plano regio invitatus, ad regis cœnam venit: indignantique Ptolemæo, & vocatores suos ostendanti, ut diceret a quo eorum invitatus esset, arrepto carbone exstincto e foculo, imaginem in pariete delineavit, agnoscente vultum plani rege ex inchoato protinus. Budæus.

P L Ā N U S, a, um. Adj. [ἐπίπεδος, ἰσόπεδος, πεδινός, ὁμαλός] Cujus figura æqualis est. Cic. de Univers. 13. Quod si universitatis corpus planum & æquabile explicaretur, neque in eo quicquam esset requisitum. Martial. lib. 4. 64.

Et planus modico tumore vertex.

Ex solidis globus, ex planis circulus aut orbis. Cic. 2. de Nat. Deor. 47. Quum duæ formæ præstantes sint, ex solidis globus (sic enim sphæram interpretari placet) ex planis autem circulus aut orbis.
Ager planus. Varro de L. L. lib. 4. 4. Quod primum ex agro plano fructus capiebant, campus dictus.
Aditus planior, h. e. Facilior & patentior. Liv. 34. 29.
Area planissima campi. Ovid. 15. Met. 297.
Campi plani æquora. Lucret. lib. 3. 1015.
Corpus planum & æquabile. Cic. de Univers. 13. V. supra.
Dentes plani piscium. Plin. 11. 37.
Locus planus & æquus. Cic. pro Cæcin. 50. Sed ne æquo quidem & plano loco.
Pedis plani ædificium dicitur a Vitruvio, ad differentiam Concamerationis & hypogei, lib. 6. cap. 10. Et plano pede ad differentiam contignationum & lib. 7. cap. 1. & 4. Budæus. conf. P E S.
Pisces plani, i. e. Qui superficiem planam, non rotundam habent. Plin. 9. 14. Planorum piscium alterum est genus, quod pro spina cartilaginem habet, ut raiæ, &c.
Spatia plana. Hor. 1. Epist. 7. 45.
Venter planus, Non rugosus. Ovid. 1. Amor. 5. 21.
Via plana. Ovid. 3. Fast. 636.
Præceps & lubrica via, Plana & stabilis, contraria. Cic. pro Flacc. 105. Quem posthac tam amentem fore putatis, qui non illam viam vitæ, quam ante præcipitem & lubricam esse ducebat, huic planæ & stabili præponendam esse arbitretur?
Planam viam facere ad honores quærendos. Plaut. Trin. 3. 2. 19.
Planum, i. n. absolute sæpe ponitur cum præpositione, ut
Ad planum reducere cicatrices. V. A D.
De, vel e plano, Paul. de Quæst. in l. Unius, in fine, Custodiæ non solum pro Tribunali, sed & de plano audiri possunt, atque damnari. Suet. in Tiberio c. 33. extr. Judicesque aut a plano, aut e Quæsitoris Tribunali admonebat. i. e. E solo in quo populus stabat. Papinian. in l. Miles. §. Quidam. D. ad Legem Jul. de Adulteriis, De plano quoque libellos dari potest. i. e. Judice non sedente, & diebus feriatis. Budæus.
De plano promittere. Lucret. lib. 1. 410.

Hoc tibi de plano possum promittere, Memmi.

id est quasi Ex æquo loco, non e superiore, ut qui concionantur. vel De plano, id est Liquido, & sine dubio, & non multa opera insumpta, magnave cura adhibita. Ducta translatio est a prætoribus, qui lites & controversias faciles de plano dijudicabant: difficiles autem atque implicatas e loco superiore, atque e tribunali. V. Ulpian. lib. 2. D. de offic. procons. Lambinus.
In plano cadere. Ovid. 3. Trist. 4. 17.
In planum deducti. Varro lib. 4. de L. L. 8. pr.
In planum rota versari dicitur a Vitruvio lib. 10. cap. 10. ut differat ab ea quæ in cultrum versatur. Ea autem rota in planum versatur, cujus axis perpendiculariter situs est: In cultrum vero versatur ea, cujus axis in porrectum collocatus est. Budæus.
In plana decurrunt arbores. V. D E C U R R O.
Planus, pro Aperto & manifesto aliquando ponitur, quod quæ plana sunt, nullum impedimentum habeant, quin undecunque videri possint. Plaut. Pers. 2. 1. 1.

Satin' hæc tibi sunt plana & certa? satin' hæc meministi & tenes?

Narrationes planæ sint, breves, evidentes, credibiles, moderatæ, & cum dignitate. Cic. in Topic. 97.
Planum facere, [δηλοῦν, ἐμφανίζειν] Declarare: & Rem difficilem aut dubiam finire, & ante oculos verbis explanare & patefacere. Translatio a loco inæquali, qui cultu adhibito, aut opera planus fit. Cic. 2. Verr. 36. Hoc planum factum est. Ibid. 5. 152. Quum planum fieret decumis contra instituta legis, consuetudinemque omnium venditis, &c.
Facere planum, atque probare aliquid. Lucret. lib. 2. 933.

P L A N E, Adv. [φανερῶς, σαφῶς] Clare, aperte. Plaut. Trin. 4. 3. 63.

Satin' ego oculis plane video: estne ipsus, an non est? is est.

Demonstrare planius. Gell. lib. 16. cap. 6.
Dicere aliquid parum plane. Cic. 2. de Fin. 10. Memini vero, inquam, sed tu istuc dixti bene Latine, parum plane.
Dicere aliquid plane & perspicue. Cic. 3. de Fin. 19.
Explicari mihi tuum consilium plane volo, ut penitus intelligam. Cic. 8. Att. 16.
Intelligere plane aliquem. Cic. 7. Fam. 24.
Loqui plane & aperte. Cic. 2. de Fin. 15. Epicurus, opinor, me non vult si possit plane & aperte loqui: nec de re obscura, ut physici.
Loqui plane & dilucide. Cic. 1. de Orat. 144.
Loqui plane & Latine. Cic. 7. Philipp. 17. Quem gladiatorem non ita appellari, ut interdum etiam M. Antonius gladiator appellari solet, sed ut appellant ii, qui plane & Latine loquuntur.
Compar. Commemorare planius. Cic. 3. Verr. 94. Non possum illa planius commemorare, quam ipsum Ligurem pro testimonio dicere audistis.
Usurpanda planius. Varr. de L. L. lib. 7. 22. extr. Hæc apertius diaissem, nisi brevius eo nunc mallem, quæ infra sunt planius usurpanda. (Nisi Plenius scripsit.
Superl. Explicare apertissime & planissime aliquid. Cic. 4. Verr. 156.
Scribi quam planissime illa res potuit. Cic. 7. Fam. 20.
Plane, Certe, Ter. Heaut. 5. 1. 24.

Quamobrem? M. nescio equidem, sed te miror, qui alia tam plane scias. Idem Phorm. 5. 2. 6.
Ut sit qui vivat, dum aliquid aliud flagitii conficiat.
G. Planissime. D. his nunc præmium est qui recta prava faciunt.
D. Vanissime.

Plane, [πάντως, παντελῶς] Omnino, funditus & penitus. Ter. Phorm. 4. 4. 5. — opera tua ad

Restim mihi quidem res rediit planissime.

Cic. 14. Fam. 4. Unum hoc scito, si te habebo, non mihi videbor plane periisse.
Plane & Omnino. Cic. de Clar. Orat. 215. Nec vero Sulpicio, neque Cottæ dicere possumus, neque cuiquam bono oratori, rem ullam ex illis quinque partibus plane atque omnino defuisse.
Plane mane. V. M A N E, adverbium.
Efficere propemodum vel plane aliquid. Cic. de Clar. Orat. 330. Contine te in tuis perennibus studiis, & effice id quod jam propemodum, vel plane potius, effeceras.
Eruditus perfecte, planeque P. Crassus. Cic. de Clar. Orat. 280.
Perspectæ res, penitus cognitæ planeque. Cic. 1. de Orat. 108.

P L A N Ā R I S, e. Adj. Idem quod Planus. Mart. Capell. lib. 6. Planaris figura.

P L A N Ā R I U S, a, um. Adj. Planaris Interpellatio magistratus, quæ de plano fit, seu in plano non pro tribunali. Constantinus in l. 4. C. de Dilation. Et cognitio causæ, non interpellatione planaria: sed considente magis judice colligatur.

P L A N Ĭ C I E S, vel P L A N I T I E S, ēi. f. [ὁμαλότης, πεδιάς, πεδίον] Loci æqualitas, sive complanatio. Cic. 1. de Divin. 2. Principio Assyrii, ut ab ultimis auctoritatem repetam, propter planitiem, magnitudinemque regionum quas incolebant, &c. Liv. 7. 7. Duûm millium planities castra Romana ab Hernicis dirimebat.
Æquata agri planities. Cic. 6. Verr. 107.
Aprica. Claud. 2. in Eutrop. 470.
Circumcisa. V. C I R C U M C I D O.
Curvata parvo tumore. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 102.
Lata & diffusa. Plin. 5. Epist. 6. ad Apollinarem.
Penditur planities. V. P A N D O.
Vincere cursu planitiem. Claud. 3. Cons. Hon. 47.
Speculi planities. Lucret. lib. 4. 295.

P L A N I T I A, æ. f. Idem. Vitruv. 7. 3. Planitiæ coronarum sunt periculosæ. Et Vet. Inscript. apud Ursin. in Cæs. 1. Bell. Civil. 43. CLIVOM IN PLANITIAM REDIGENDVM.

P L A N I T A S, ātis. f. Idem. Tacit. de Orat. 23. Is compositionis decor, sententiarum planitas. Fortasse legendum Plenitas.

P L A N I T U D O, inis. f. Idem quod Planities. [ὁμαλότης] Columel. lib. 4. cap. 30. Perticæ cacuminum modicæ planitudinis, quæ tamen dipondiarii orbiculi crassitudinem non excedant, optime panguntur. Al. Plenitudinis rectius.

P L A N I T U S, Adv. pro Penitus posuit Tertull. de Pallio cap. 4. Planitus adeantur.

P L A N O, āre. Corripus 2. 231. Ante pedes planare vias.

P L A N E S C O, ĕre. Planum fieri. Hilarius in Genes. v. 97. Planescunt campi.

P L A N Ĭ L Ŏ Q U U S, a, um. Adj. [φανερολόγος] Qui plane & aperte dicit quod sentit, & libere. Plaut. Truc. 4. 4. 11.

Di immortales! ut planiloqua est: paucis ut rem ipsam attigit!

P L A N Ĭ P E S, ĕdis [γυμνόπους, ὁμαλόπους] Qui pedes planos habet. Unde Comœdiæ sive fabulæ genus dicitur Planipedia. Diomedes scribit Planipedem Græce Mimum significare: quod actores planis pedibus, id est nudis intrerent proscenium. Donatus, Planipedia dicta ob humilitatem argumenti ejus, ac vilitatem actorum, qui non cothurno, aut socco utuntur in scena aut pulpito: sed plano pede. Vel ideo quod non ea negotia continet, quæ personarum in turribus aut in cœnaculis habitantium sunt, sed in plano & humili loco. Gell. lib. 1. cap. 11. Quid enim foret ea re ineptius, si ut planipedi saltanti, ita & Graccho concionanti numeros & modos, & frequentamenta quædam varia, tibicen incinaret? Quintil. lib. 5. cap. 11. Ut Cassius quis istam faciem planipedis senis torquens.
Planipes, Nihil candoris venustatisve habens. ut Comœdia planipes, Nihil quod placeat, oblectet, commoveatve habens: sed argumento & actione humilis. Budæus.

P L A N I P E D I U S, a, um. Adj. Humilis. ut, Comœdia planipedia Diomed. V. supra in P L A N I P E S.

P L A S S A, sive P A L A S S A, æ. f. Omenti pars quædam, quo receptacula ventrium circumretita finiuntur. Arnob. lib. 7. p. 230. Vobis cauda est plassa, siligine & sanguine delibuta.

P L A S M A, ătis. & P L A S M A T U M, i. n. [πλάσμα] Figmentum, figlinum opus. Auson. Epist. 10 pr.

Si qua fides unquam falsis adhibenda figuris,
Nec plasma semper allinunt.

Agreste plasma. Mart. Capell. cap. ult p. 336.
Plasma, pro quodam genere Potionis, a πλάσσω, fingo, compono. Pers. 1. Sat. 17. — liquido quum plasmate guttur

Mobile collueris.

Antiqui enim nonnulli potionem ex pluribus liquidioribus rebus commistis vocem adjuvantibus faciebant.
Plasma, inquit Turnebus, ajunt Persii interpretes, genus esse Potionis, ad vocis commendationem faciens, ut liquidior exeat. Ego vero quum Plasma pro Potione nunquam legerim, putem esse quandam vocis Fictionem & flexionem, quæ quod liquida exeat, colluere guttur videatur. Hujus rei fidem faciunt verba Theophrasti lib. 4. de Histor. plant. c. 12 de Arundinibus, Cædi, ait, tempestive solitas, usque ad Antigenidam, quum adhuc simplicius tibia uterentur, sub Arcturo mense Septembri. Plin. lib. 16. cap. 36. Cædi solebant tempestive usque ad Antigenidam tibicinem, quum adhuc

adhuc simplici musica uterentur, sub Arcturo. Simplicem musicam dicit, quum adhuc sine plasmata & delicata varietate canerent. Iterum Theophr. Sed postquam varietas fictioque accessit, cæsure morem est. Cædunt enim nostra ætate, mense Majo, & Junio, quasi paulo ante solstitium, vel sub ipso solstitio: & fieri utiles in trimatu referunt, & brevi exsiccatione agere, linguasque disjectu deflecti: quod his necessarium est, qui sonos fingunt, & multifariam flectant. Plinius loco ante citato: Postquam varietas accessit, & cantus quoque luxuria, cædi ante solstitia cœpere, & fieri utiles in trimatu, apertioribus earum lingulis ad flectendos sonos. Quintil. lib. 1. cap. 8. pr. Lectio sit virilis, & cum suavitate quadam gravis, &c. non tamen in canticum dissoluta, nec plasmate, ut nunc a plerisque fit, effeminata. h. e. Inclinatione & flexione non sit delicata. Itaque modorum flexiones & vocis apud Ciceronem sunt, quæ Persius & Quintil. vocant Plasmata. [Apud Pers. Clysmate legi posset, suffragante Suetonio in Nerone cap. 20. pr. Sed V. Casaub. not.

Plasma pro Creato corpore, seu Creatura ponunt Scriptores Christiani. Prudent. hymno Omnis horæ, v. 91.

Quid tibi, profane serpens, profuit rebus novis
Plasma primum perculisse. Adde Alcim. Avit. lib. 2. 89. Hinc

PLASMO, āre. Fingere, creare. Hieron. Epist. 61. cap. 5. Antequam Adam plasmaretur de terra. Et Tertull. de Spectac. cap. 23. Illi oculos Deus plasmavit.

PLASMĀTOR, ōris. m. Creator. Tertull. adv. Judæos cap. 2. pr. Deus universitatis conditor, mundi totius gubernator, hominis plasmator.

PLASSO, āre. [πλάσσω, πλάττω] Formare, stipare. Apic. 2. 1. Exinde isicia plassantur. V. Barth. Advers. 38. 2.

PLASTES, æ. m. [πλάστης] Fictor, vel qui figlinam artem exercet, qui & Figulus dicitur. Plin. lib. 35. cap. 12. Plastæ laudatissimi fuere Damophilus & Gorgasus. Adde Vellej. 1. 17. 4. conf. PLASTICE infra.

PLASTĬCUS, a, um. Adj. [πλαστικός] ut, Ratio plastica, i. e. Ars ipsa fingendi. Vitruv. 1. 1.

Munus plastica, i. e. Vim habens fingendi. Tertull. ad Nationes 2. 12.

PLASTĬCE, es. f. [πλαστική] Fictoria vel fingendi ars, qua finguntur imagines ex argilla. Plin. lib. 35. cap. 12. De picture satis superque: contexuisse his & plasticen conveniat, ejusdem operæ, terra fingere ex argilla similitudines. Plura toto capite. conf. PLASTES.

PLASTĬCOS, i. m. Idem quod Plastes. Firmicus lib. 7. cap. 25. Si enim Venus sic fuerit inventa, faciet pictores, plasticos, aurifices.

PLASTICĀTOR, ōris. m. Idem. Firmic. 8. 16. Inauratores, plasticatores.

PLASTRA, [πλάστρα] Commemorata inter ornamenta muliebria Polluci lib. 7. cap. 22.

PLATAGE, es. f. [Πλατάγη] Insula inter Eubœam & Andrum, quondam Patage, nunc Amorgos appellatus. Plin. lib. 4. cap. 12.

PLATALEA, æ. f. avis quæ & Platea dicitur. V. paulo post in PLATEA.

PLATANISTA, æ. f. [Πλατανίστας] Piscis est in Gange Indiæ fluvio nascens, Delphino rostro & cauda similis, sed multo major: ut qui in longitudinem xv cubitorum excrescat. Plin. lib. 9. cap. 15.

PLĂTĂNISTĪNOS, [πλατανιστίνος] Pomi genus aqueum, qualitatis ferme asperæ, itaque contemnitur, suibusque projicitur; πλατανιστίνον vocant, quod tenerum platanorum gustum quodammodo repræsentat. Galen. de Alimentor. facultatib. lib. 2. cap. 21.

PLĂTĂNISTUS, i. m. [Πλατανιστός] Promontorium est Peloponnesi, non procul a Leprio: cujus meminit Plin. lib 4. cap. 5.

PLĂTĂNUS, i. f. aliquando quartæ, sed frequentius secundæ declinationis, [πλάτανος] Arbor late spargens ramos: a πλατὺς, latum. Nomine apud nos caret, rarior in Gallia: omnibus invisam arboris speciem demirantibus, & nomen ejus & naturam ignorantibus, alioqui peregrina est, & umbræ duntaxat gratia expetita. Hæc Ruellius. Virg. in Culice, Aeriæ platanus. Idem 2. Georg. 70.

Et steriles platani. V. Plin. lib. 12. cap. 1. Cic. 1. de Orat. 28. Nam me hæc tua platanus admonuit, quæ non minus ad opacandum hunc locum patulis est diffusa ramis, &c.

Alta. Ovid. 13. Met. 794.

Cælebs platanus. Hor. 2. Carm. 15. 4. Dicta autem cælebs, quia non solet adhiberi ad vites sustentandas, ut ulmus, sed ad umbram comparandam. Lambinus.

Genialis. Ovid. 10. Met. 94. Sic vocat illam, quod sub ea convivari veteribus mos esset. Unde etiam Virg. 4. Georg. 146.

Jamque ministrantem platanum potantibus umbram.

Nutans. Catull. Argon. 62. 290.

Umbrifera. Cic. 2. de Divin 63. Ex Homero.

PLATANINUS, a, um. Adj. [Πλατάνινος] Quod ex platano est. Columel. lib. 12. cap. 16. Alii foliis vitigineis, nonnulli plataninis semivietas uvas contegunt.

PLATANĒTUM, i. n. [πλατανών] Locus platanis consitus. Gloss. πλατανών, platanetum.

PLATĂNŌN, ōnis. m. Idem Græce, quod Platanetum Latine. Plin. 1. Epist. 3. ad Caninium, Quid πλατανὼν opacissimus?

PLATEA, æ. f. pænult. indiff. [πλατεῖα] Via latior, fereque militaris, Prætoria, Consularisque dicitur. Ter. And. 4. 6. 2.

In hac habitasse platea dictum est Chrysidem.

Puræ plateæ. Hor. 2. Epist. 2. 71.

Puræ sunt plateæ; nihil ut meditantibus obstet.

Concelebrare plateam hymenæo. V. CONCELEBRO.

Platea, [πεδίον] Area in quam populus convenire solet. Lampridius in Heliogabalo cap. 24. extr. Stravit & saxis Lacedæmoniis ac Porphyreticis plateas in Palatio. [Potest intelligi de Monte Palatino. Idque rectius puto. Plateas igitur, vias.

PLATEA, æ. f. [πελεκᾶνος] Avis. Plin. lib. 10. cap. 40. Platea nominatur advolans ad eas, quæ se in mari mergunt, & capita illarum morsu corripiens, donec capturam extorqueat. Eadem quum devoratis se implevit conchis, calore ventris coctas evomit, atque ita ex iis esculenta legit, testas excernens. Cic. Plataleam vocat, 2. de Nat. Deor. 124. Legi etiam scriptum esse avem quandam, quæ platalea nominaretur, eam sibi cibum quærere advolantem ad eas aves quæ se in mari mergerent: quæ quum emersissent, piscemque cepissent, usque eo premere earum capita mordicus, dum captum illæ amitterent, id quod ipsa invaderet. Eademque hæc avis scribitur conchis se solere complere, easque quum stomachi calore concoxerit, evomere, atque ita eligere ex iis quæ sunt esculenta. V. Aristot. Hist. anim. 9. 10.

PLATEÆ, æ, seu PLATÆÆ, pl. f. [Πλάταια, Πλαταιαί] Civitas in Bœotia, ut ait Homerus lib. 2. Iliados, sub Cithærone monte, non longe a Thebis: dicta a latitudine remorum, ut inquit Strabo lib. 9. Nam Græce πλάτη remus, πλάτος latitudo. Inde Platæa, quia lata. Hic Pausanias & Aristides Mardonium Xerxis ducem & consobrinum superavere. Hinc Platæenses, seu Platæenses Populi dicti. Stat. 7. Theb. 332.

Nuntiat excubiis vigiles arsisse Platæas.

PLATÆENSIS, e. Adj. ut, Prælium Platæense. Nepos 3. 2. 1.

PLATĒA, æ. f. [Πλατέα] est Insula in mari Libyco quasi opposita ad Cyrenen, ut scribit Herodotus lib. 4.

PLĂTESSÆ, arum f. Pisces sunt lati. Auson. 4. Epist. 60.

Carroco, letalisque trygon, mollesque platessæ. Sic explicat Turnebus.

PLATICA, V. PLATICOS.

PLĂTĬCUS, a, um. Adj. Firmic. lib. 3. cap. 2. Et quamvis quidam putent platicam istam dispositionem esse: discentis tamen ingenium facili institutionis magisterio componit, ut quasi in tenebris constitutus mathematicus, caduca erroris confusione turbetur. Sed libet platice definita hæc a quibusdam putentur, partiliter tamen in hoc libro multa dicuntur.

Aspectus platicus, novo sed proprio tamen nomine appellari potest Sepositus, ac remotus, quin etiam Laxus, aut latus: quod Græcis πλάτος significat. Nam in eo non ex ipsa signi parte, ut in partili, verum sepositis atque interjectis compluribus ejusdem signi partibus, se invicem aspiciunt stellæ. unde longiuscule a parte in similem partem sui aspectus dilatantur: ex quo fit, ut minorum plane virium hic aspectus esse censeatur. Partilis aspectus, exacte fit a parte in similem partem, unde nomen habet: cujus vires sunt maximæ, atque efficacissimæ. V. Jovian. Pont. lib. 10. cap. 1. De rebus cælestibus. Utrumque aspectum facili exemplo sic demonstro, Si stella aliqua cum prima Arietis parte, orientalem angulum teneat, se ab occasu in hemisphærium inferius præcipitante altera cum prima parte Libræ, aspectus partilis erit, nimirum a parte simili in aliam partem similem: qui vulgo oppositus dici solet. Si vero ascendente eadem parte Arietis cum sua stella, inveniatur a 25 Libræ parte altera stella descendens, quia a prima longiuscule distat & dilatatur, nec a parte in partem radios projicit, aspectus & re & nomine platicus esse censebitur. [Videtur per y Platycus scribendum, quia formatur a πλατὺς Adj. Græco, repugnante tamen Græcorum consuetudine.

PLATĬCE, es. f. Firmic. lib. 2. cap. 16. Nunc ad platicen, locorumque definitionem revertamur. Cæl. lib. 19. cap. 4. Platicen appellant eruditiores, tractatum quo universim ac pinguius imbuuntur rudes, informanturque, ut mox partiliter subornatur doctrinæ ratio. V. PLATICE, adverbium.

PLATICE, Adv. Firmic. lib. 2. cap. 26. Sed interim platice: nam paulo post partiliter ostendemus rationem, quæ possint loca singula secretis inquisitionibus colligi. Debet enim is qui instituitur, primum platice institui: ut his apertioribus compositus atque formatus, secretiora deinceps genituræ confidentius consequatur. Idem cap. 17. & in fine 23. ut videre poteris, & supra in PLATICUS.

PLĂTĪNA, nomine Joannes, Homo doctus, & antiquitatum studiosus, scripsit de vita & moribus Pontificum Romanorum, quos Papas dicunt, librum satis lepidum. Alexand. Neap. Genial. dier. lib. 3. cap. 9.

PLĀTO, ōnis. m. [Πλάτων] Philosophus, ab humerorum latitudine dictus. Fuit enim egregio corporis habitu, & in palæstra se exercuit apud Aristonem palæstritam, a quo primum cognominatus est Plato, cum antea, ex avi paterni nomine, Aristocles vocaretur. Athenis primum Socrati dedit operam. Deinde cum licuit per ætatem, in Italiam profectus est, ut Pythagoreos audiret, ubi Philolai Crotoniatæ libros de secta Pythagorica centum minis etiam in difficultate rei familiaris mercatus est, ex quibus multa in suum Timæum transtulit. Ægyptum quoque adiit, ut audiret Gymnosophistas, ubi libros Moseos legisse creditur. Decessit annos natus octoginta unum, morbo, uti fertur, pediculari. Adeo autem in omni disciplinarum genere, & præsertim in philosophia excelluit, ut divinus Plato, & philosophorum Homerus vocatus sit. De quo Cic. in libris Tuscul. quæst. Platonicæ majestatis maximus est buccinator, adeo ut ipsum Deum appellet, quem Labeo inter Semideos commemorandum putavit, cui defuncto magi uti deo immolaverunt. V. Quintil lib. 10. cap. 1. Vixit cælebs, ac castus, ut scribit Augustinus. Vitam ejus vide apud Plutarchum & Diogenem Laertium.

Platoni quum in cunis parvulo dormienti apes in labellis consedissent, responsum est singulari illum suavitate orationis fore. Cic. 1. de Divin 78.

Virum unum totius Græciæ facile doctissimum Platonem iniquitate Dionysii Siciliæ tyranni, cui se ille commiserat, in maximis periculis insidiisque esse versatum accepimus. Cic. pro Rabir. Post. 23.

Quasi deus quidam philosophorum Plato. Cic. 2. de Nat. Deor. 32.

Deus ille noster Plato. Cic. 4. Att. 15.

Divinus auctor Plato. Cic. de Opt. gen. Orat. 17.

Doctus Plato. Hor. 2. Serm. 4. 3.

Exagitator omnium rhetorum. Cic. in Orat. 42.

Gravissimus auctor & magister intelligendi & dicendi Plato. Cic. in Orat. 10.

Princeps ingenii & doctrinæ Plato. Cic. 1. Q. frat. 1.

Princeps omnium longe, quicunque scripserunt, aut locuti sunt, exstitit & gravitate Plato. Cic. in Orat 62.

Uberior quis in dicendo Platone? Jovem siquidem, ajunt philosophi, si Græce loquatur, sic loqui. Cic. de Clar. Orat. 121.

Errare se malle cum Platone, quam cum aliis bene sentire, ait Cic. 1. Tusc. 39.

Tres alios Philosophos hoc nomine Diogenes Laertius commemorat: unum Rhodium philosophum discipulum Panætii: Alterum Peripateticum de Aristotelis ludo: Tertium Praxiphanis discipulum.

Plato alius, Atheniensis poeta priscæ Comœdiæ, tempore Aristophanis & Eupolis. Cujus fabulas Suidas & Athenæus in Dipnosophistis commemorant.

PLATŌNĬCUS, a, um. Adj. [Πλατωνικός] Quod est Platonis.

Numeris Platonicis obscurius. Proverbialis hyperbole videtur, quam usurpat Cic. 7. Att. 13. Ænigma Oppiorum ex Velia plane non intellexi: est enim numero Platonis obscurius. Id ideo dictum, quod Plato numeris Pythagoricis obscurat suam philosophiam, ac veluti nebulas

quasdam offundit, præcipue in Timæo. Nam Pythagoras omnem fere philosophiæ rationem ad numeros traxit. De quibus permulta Macrobius in commentariis quos edidit in Somnium Scipionis.
Philosophi Platonici. Gell. 15. 2.
Sublimitas Platonica. Plin. 1. Epist. 10.

PLATONIÆ, arum. f. [πλατωνίαι] Columnæ. Cassiodor. 3. Epist. 9. conf. Salmas. Hist. Aug. p. 71. D.

PLATYCĔRŌS, ōtis. m. [πλατύκερως]. Animal latis armatum cornibus. Plin. lib. 11. cap. 37. Aliorum cornua naturæ finxit in palmas, digitosque emisit ex iis, unde platycerotas vocant.

PLATYCŎRIĀSIS, is. f. [πλατυκορίασις] Morbus oculi equorum ita dictus a dilatatione τῆς κόρης, i. e. pupillæ. V. Th. Priscian. 9. 29. & Veget. Mulom. 2. 16.

PLATYOPHTHALMUS, i. m. [Πλατυόφθαλμος] Plin. lib. 33. cap. 6. In iisdem argenti metallis invenitur, ut proprie dicamus, spumæ lapis candidæ nitentisque, non tamen translucentis, stimmi appellant, alii stibium, alii alabastrum, alii larbason. Duo ejus genera, mas & femina: magis probant feminam, horridior est mas, scabriorque, & minus ponderosus, minusque radians, & arenosior. Femina contra nitet, friabilis, fissilisque, non globis dehiscens. Vis ejus adstringere, ac refrigerare, principalis autem circa oculos. Namque ideo etiam plerique platyophthalmon id appellavere, quoniam in calliblepharis mulierum dilatet oculos. Et fluxiones inhibet oculorum, exulcerationesque. Vulgus appellat *Antimonium*.

PLATYPHYLLOS, i. m. [πλατύφυλλος] Genus tithymali, a latitudine foliorum dictum. Plin. lib. 26. cap. 8.

PLATYS, [πλατὺς] Plin. 26. 8. Nervus, qui platys dicitur. i. e. Latus.

PLAUDO, vel PLODO, si, sum, [κροτέω, ἐπικροτέω] ĕre. est Manibus, pedibusve collisis, strepitum facere: quod plerumque lætitiæ, testificandæ causa fieri solet. Tribuitur & bestiis.
Natatu aquas plaudere. Stat. 1. Silv. 3. 74.
Pennis plausit perdix. Ovid. 8. Met. 238. i. e. Alas concussit.
Pedibus plaudunt choreas, & carmina dicunt. Virg. 6. Æn. 644.
Rostro crepitante plaudit sibi ciconia. Ovid. 6. Met. 97.
Plaudere equum, Plausibus excitare, ait Lactant. Stat. 4. Theb. 12.
Plaudit equos, vocat ad portas, &c.
Plaudere, proprie magis, favorem manuum strepitu declarare, quod in spectaculis fiebat, non solum actoribus, vel certantibus ipsis, verum etiam claris viris, quum theatra ingrediebantur, aliisque de causis.
Huic in theatro plaudebatur. Cic. pro Sext.
Plaudite, verbum addi solitum in fine Comœdiarum. Quintil. lib. 2. cap. 2. Hor. in Arte Poet. 154.
Si plausoris eges aulæa manentis, & usque
Sessuri, donec cantor, Vos plaudite, dicat. Budæus. V. Quintil. 6. 2. & Cic. de Senect. 70.
Plaudere aliquem, Cum plausu laudare. Stat. 5. Silv. 3. 141.
Plaudere, Cum lætitia comprobare. Cic. 1. Q. frat. 2. Te curaturum fumo ut combureretur, tota plaudente provincia. i. e. Læta approbante.
Plaudere sibi, Sibi blandiri & placere, sua nimium amare. Plin. 9. Epist. 14. pr. Hor. 1. Serm. 1. 66. — populus me sibilat, at mihi plaudo
Ipse domi, nummos simul ac contemplor in arca.
Plaudi, passive. [κροτεῖσθαι] Cic. 13. Att. 44. pr. Populum vero præclarum, quod propter malum vicinum ne victoriæ quidem plauditur. i. e. Plausu excipitur, propter imminens malum. Budæus. Ovid. 4. Trist. 2. 49.
Quaque ibis manibus circum plaudere tuorum. [Sed cum in MSS. omnibus Cic. codd. exstet Victoriæ, rectius Victorius statuit & Plauditur esse Impersonale, ut in seq. exemplo.
Plauditur, impersonale. [κροτεῖται] Ovid. 2. Trist. 506.
Quumque fefellit amans aliqua novitate maritum,
Plauditur, & magno palma favore datur.

PLAUDENS, entis. Partic. [κροτῶν] Ovid. 3. Amor. 13. 13. Plaudente populo.
Chorus plaudens. Stat. 1. Silv. 2. 252.
Columba plaudens alis. Virg. 5. Æn. 516.

PLAUSUS, a, um. aliud Partic. [κροτηθεὶς] ut Ovid. 14. Met. 507.
— numerusque ex agmine major
Subvolat & plausis remis circumvolat alis. i. e. Cum quodam strepitu motis.
Cervicis plausæ sonitus. h. e. Tactæ per illecebras. Virg. 3. Georg. 186.
Colla plausa. Ovid. 1. de Arte Am. 630.

PLAUSUS, ûs. m. [κρότος] Cic. 4. Att. 1. A quo plausu maximo cum esset mihi gratulatio significata, &c.
Plausus, Sonora percussio. Plin. lib. 10. cap. 21. de gallinaceis, Diemque venientem nuntiant cantu, ipsum vero cantum plausu laterum. h. e. Alarum concussu.
Plangor & Plausus, contraria. Cic. 2. Philipp. 85.
Plausus & approbatio aliquorum. Cic. 14. Att. 18.
Populi plausus. Ovid. 3. de Pont. 4. 29.
Ambitiosus in plausus. Ovid. 5. Trist. 7. 28.
Æquabilis. V. ÆQUO.
Clarus. V. CLARUS.
Lætifici. Stat. 12. Theb. 521.
Maximus, V. supra, & mox Impertiri plausus.
Mortuus. Cic. 2. Att. 19. Cæsar quum venisset mortuo plausu, Curio filius est insequutus; huic ita plausum est, ut salva Republica Pompejo plaudi solebat. Mortuo plausu. i. e. Plausu ita tenui, vix ut exaudiretur.
Acuunt equum plausus. Stat. 5. Silv. 2. 25.
Affectare plausum. Quintil. lib. 3. cap. 11.
Attollunt lætos agmina plausus. Stat. 6. Theb. 894.
Captare plausus. V. Capto in CAPIO.
Comprobare clamore & plausu aliquid. Cic. 1. de Divin. 59. Idque frequentissimo theatro, incredibili clamore & plausu comprobatum.
Consonat nemus plausu, fremituque virûm. Virg. 5. Æn. 148.
Dat plausum pennis columba. Virg. 5. Æn. 215.
Dare plausum. Cic. 4. Att. 1. Quo s. c. recitato, cum continuo, (populus) more hoc insulso & novo, plausum meo nomine recitando dedisset, habui concionem. Cic. de Senect. 63. Quibus quum a cuncto consessu plausus esset multiplex datus.
Dare plausum in theatro. Hor. 1. Carm. 20. 4.
Excipere aliquem plausu. Virg. 5. Æn. 575.
Excitatur plausus. Cic. pro Sext. 124. Tantus est ex omnibus spectaculis usque a Capitolio, tantus ex fori cancellis plausus excitatus, ut, &c.
Impertiri plausus alicui. Cic. 2. Att. 18. Huic plausus maximi, consalutatio forensis perhonorifica, signa præterea benevolentiæ permulta a bonis impertiuntur.
Ingeminant plausum Tyrii. Virgil. 1. Æn. 751.
Mortuus plausus. V. MORTUUS, & supra Mortuus plausus.
Petere plausum. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Prosequi plausu effrenatos furores alicujus. Cic. de Arusp. Resp. 52.
Quærere vel captare plausum. Cic. 2. Tusc. 64.
Resonant spectacula plausu. Ovid. 10. Met. 668.
Sonat æther plausibus. Stat. 9. Theb. 31.
Sonuerunt ingenti omnia plausu. Virg. 5. Æn. 506.
Plausus, fuit & Signum supplicantium. Flor. 3. 6. 13. Mox ubi circumfusa undique rostra viderunt, abjectis statim telis remisque, plausu undique pari, quod supplicantium signum fuit, vitam petiverunt. De Cilicibus prædonibus loquens, Pompejo se dedentibus.

PLAUSOR, ōris. m. [κροτητὴς] Quintil. Assiduus plausor. conf. Hor. 2. Epist. 2. 130. Et in Arte Poet. 154.

PLOSOR, ōris. m. Idem ac Plausor. Sidon. 4. Epist. 15. Promiserat ecclesiastica plosoribus suis prædæ prædia fore.

PLAUSTRIX, īcis. f. Nonius 2. 631.

PLAUSĬBILIS, e. Adj. Jucundum, populare, quod plausu populi excipi potest. Cic. 3. Tusc. 51. Quoniam hæc plausibilia non sunt, ut in sinu gaudeant, gloriose loqui desinant.
Plausibile atque populare. Cic. 1. Verr. 8. Judicum culpa atque dedecore etiam Censorium nomen, quod asperius antea populo videri solebat, id nunc poscitur, id jam populare atque plausibile factum est.
Locus lætus atque plausibilis. Quintil. lib. 4. cap. 3. pr.

PLAUSIBILITER. Adv. apud Diomed. p. 421.
Compar. Sidon. 8. Epist. 10. Amplum plausibilius manifestat ingenium.

PLAUSILIS, e. aliud Adj. ut, Ulnæ plausiles. Sidon. 9. Epist. 14.

PLAUSITO, [φασσοκρέκω] āre. Verbum fictitium a voce palumbis. Auctor Philomelæ, v. 21.
Plausitat arborea clamans de fronde palumbes.

PLAUSTRUM, vel PLOSTRUM, i. n. [ἅμαξα] Currus. Plaut. Epid. 4. 2. 22. Perii, plaustrum perculi. Cic. 1. de Divin. 57. Se interfectum, in plaustrum a caupone esse conjectum. Cato de R. R. cap. 2. Vendat boves vetulos, armenta rejicula, oves rejiculas, lanam, pelles, plostrum vetus. Cic. 3. Verr. 53. Omnia ex fanis, ex locis publicis, palam, spectantibus omnibus, plostris evecta, asportataque esse. [An Inspectantibus?
Plaustrum, inquit Varro de L. L. lib. 4. 31. extr. ab eo, quod, non ut in his quæ supra dixi, sed ex omni parte palam est; quæ in eo vehuntur, quod perlucent, lapides, asseres, tignum. [Quasi Perlustrum igitur dictum vult. Sed verisimilius Voss. cum Scalig. a Plaudendo arcessit, quod cum plausu ac sonitu trahitur, ut Claustrum a Claudo.
Plaustrum erat Matronarum vehiculum; ut Carpentum. Liv. 5. 25. Honoremque matronis ob eam munificentiam habitum, ut plaustro ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque traherentur. Sed MSS. & emendata exemplaria habent Pilento.
Unda buspim plaustris. Virgil. 3. Georg. 361.
Gravia. Virgil. 3. Georg. 140.
Levia. Claud. Consul. Mall. Theod. 125. al. Plantis.
Robusta. Hor. 2. Epist. 1. 74.
Volventia. Virg. 1. Georg. 163.
Decedunt domum plaustra ex æquore. Virg. 2. Georg. 206. i. e. Ex agro.
Fertur trementi plaustro præda. Senec. Hippol. 1.
Impellere plaustrum in terram. V. IMPELLO.
Trahant stridentia plaustra cervice boves. Virg. 3. Georg. 536.
Vehere plaustris. Quintil. lib. 5. cap. 13. Hor. in Arte Poet. 276.
Dicitur & plostris vectasse poemata Thespis. V. tamen R. Bentl.
De plaustro loqui. Libertas veteris comœdiæ eousque progressa est, ut non solum civium primates, verum etiam deos nominatim taxaret: id quod apparet ex Aristophane, qui in Pluto Jovem, Mercurium, Æsculapium, reliquosque deos omnes contumeliose tractat. Quoniam autem apud priscos illos hujusmodi fabulæ in plaustris agebantur a juvenibus, ore fæce collito, ne possent agnosci, qui magna licentia in obvium quemque dicteria jaciebant, inde natum adagium, De plaustro loqui: de iis qui palam ac libere conviciantur. Ex Erasmo.
Plaustrum, pro Sidere cœlesti, nempe Ursa majore: ut,
Geminum plaustrum. Senec. OEdip. 5.

PLAUSTELLUM, vel PLOSTELLUM, i. n. diminut. [ἁμαξίδιον] Parvum plaustrum, quo pueri ludunt. Hor. 2. Serm. 3. 247.
Ædificare casas, plostello adjungere mures.
Plostellum Pœnicum. Varr. 1. de R. R. cap. 52. E spicis in aream excuti grana, quod fit apud alios jumentis junctis, ac tribulo: id fit e tabula, lapidibus aut ferro exasperata, quo imposito auriga, aut pondere grandi trahitur jumentis junctis, ut discutiat e spica grana: aut fit ex assibus dentatis cum orbiculis, quod vocant plostellum Pœnicum.

PLAUSTRĀRIUS, vel PLOSTRARIUS, a, um. Adj. [ἁμαξικὸς] Quod pertinet ad plaustrum: ut, Asinus plostrarius. Cato de R.R. cap. 11.

PLAUSTRARIUS, i. m. Qui plaustrum regit. Ulpian. in l. si servus. § si cum. D. ad legem Aquil. Si ex plaustro lapis ceciderit, & quid ruperit, vel fregerit, Aquiliæ actione plaustrarium teneri placet.

PLAUSTRARĀTUM, i. n. Aratrum cum rotis. Plin. 18. 18. Quod genus vocant plaustraratum. Ita legit Harduin. Vulgo Planaratum.

PLAUSTRĬLŪCUS, a, um. Adj. Lucens instar sideris quod Plaustrum dicitur. Mart. Capell. 9. p. 309.
Sub te plaustrilucis luminat ignibus. Sed Grotius legit Plaustriducis, ut versus poscit.

PLAUTIA Gens plebeja Romæ fuit, ex qua C. Plautius P. F. P. N. Proculus COS. cum M. Fabio, anno U.C. CCCXCV. Cassiodorus. Diodorus lib. 16. Hernicos vicit. Liv. lib. 7. 17. Primus Mag. Eq. a plebe, C. Marcio Dictatore, anno CCCXCIX. Idem. conf. PLOTIUS.

PLAUTUS, Antique PLOTUS, a, um. Adj. [πλατὺς] Latus. Compar. Tertull. de Pallio cap. 3. Conchæ plautiores, ut legit Salmas. Al. Lautiores.
Plauti canes appellantur, quorum aures languidæ sunt, ac flaccidæ, & latius videntur patere. Festus.

PLAU-

Plautus, vel Plotus, Idem quod Plancus. Festus, Ploti appellati sunt Umbri, pedibus planis quod essent. & p. p. Ab eadem causa M. Actius poeta, quia Umber Sarcinas erat, a pedum planitie initio Plotus, postea Plautus cœptus est dici. Turnebus credit e Græco per antistœchum esse deductum. a calcei genere, qui ab illis βλαύτη & βλαύτιον dicitur, quod sandalium est. Sed & a Latinis soleæ dimidiatæ, quibus utebantur in venando, quo planius pedem ponerent, Semiplotie dicebantur, quod est tanquam ἡμιβλαύτιον. Testis Festus l. c. In antiquo tamen lexico Plautus exponitur βλαύτιος, ob aurium latitudine. V. superior Festi locus.

PLAUTUS, M. Actius [Πλαῦτος] Poeta Comicus, si quando e mola asinaria vacabat, cui addictus ob paupertatem erat, fabulas componebat, quas venditaret. Quarum viginti quinque genuinas Plauti esse Lælius censuit, de quibus viginti hodie reliquæ sunt. V. Gell. lib. 1. cap. 24. Hic ceteris Comicis præfertur, sententia multorum, præsertim Varronis, qui ait, Si Musæ Latine loquerentur, Plautino sermone loquerentur.
Plautus urbano, ingenioso, & faceto genere jocandi refertus. Cic. 1. Off. 104.
Plautus P. Claudio, L. Portio Consulibus mortuus est. Cic. de Clar. Orat. 60.

PLAUTINUS, a, um. Adj. [Πλαύτινος] ut, Numeri Plautini, Versus Plautini. Hor. in Arte Poet. 270.
Plautinissimus, superlativum, quo usus est Gell. lib. 3. cap. 3.
Plotinus & Plotianus, V. suo loco.

P L E

PLEBS, plēbis. vel antique PLEBES, ĕi. f. [λαὸς, πλῆθος, χυδαῖος, δῆμος] Idem quod Vulgus. hoc est vilior pars populi. Plin. lib. 10. cap. 43. Tanta plebei consternatione, ut primo pulsus ex ea regione, mox & interemptus sit. Sallustius Fragm. lib. 3. p. 978. Cort. in oratione Macri Licinii ad plebem, Ne vos ad virilia illa vocem, quo Tribuni plebei, modo Patricium magistratum, &c. Ibidem e pr. Docendumque quam ob injurias & quoties a Patribus armata plebes secessisset.
Plebs ἀπὸ τῶν πλειόνων; hoc est e pluribus dicitur: quod plures sint plebei, quam patricii. V. Voss. Etymol.
Plebem Capito seorsum a populo divisit, apud Gell. lib. 10. cap. 20. Institutionum quoque lib. 1. De justit. & jure. §. Plebs a populo eo differt, quo species a genere. Nam appellatione populi, universi cives significantur, connumeratis etiam Patriciis & Senatoribus. Plebis autem appellatione, sine Patriciis & Senatoribus, ceteri cives significantur.
Ab infima plebe. V. INFERUS.
Accusator de plebe. Cic. de Clar. Orat. 54.
Plebs & infima multitudo. Cic. pro Milon. 96.
Antiqua plebs. Hor. 2. Serm. 7. 27.
Anxia. Stat. 2. Silv. 1. 223.
Caducæ plebis interitus. Stat. 2. Silv. 1. 212.
Confusa. Ovid. 6. Fast. 581.
Humili de plebe pars. Claud. 2. in Eutrop. 342.
Jejuna. Lucan. lib. 3. 58.
Immensa ac nimia. Juven. 11. Sat. 194.
Infima. Cic. 4. Att. 1.
Ingeous. Ovid. 9. Met. 670.
Misera. Hor. 1. Serm. 8. 10.
Scelesta. Hor. 2. Carm. 3. 18.
Serena. Stat. 1. Silv. 6. 24.
Ventosa. Hor. 1. Epist. 19. 37. h. e. Levis & instabilis.
Urbana plebs. Cic. 7. Att. 3. Omnem illam urbanam ac perditam plebem. Rursus Epist. 7. Plebs urbana, 101 Tribuni plebis, tam perdita juventus, &c. Plebs rustica (ait Paulus Manutius) laudatur, urbana non item: ut rusticæ tribus ingenuorum, urbanæ libertinorum. Plebs igitur urbana, infima videlicet, & perdita, ex urbanis tribubus quatuor, in quas transferri ignominiæ fuit. Plin. lib. 18. cap. 3. Rusticæ tribus laudatissimæ, earum qui rura haberent. Urbanæ vero, in quas transferri ignominiæ esset, desidiæ probro. Itaque quatuor solæ erant a partibus urbis, in queis habitabant, Suburrana, Palatina, Collina, Exquilina. Pedianus in Verr. 2. 23. Tribus urbanæ rusticæque omnes XXXV numerantur: ex quibus aliquam necesse est, cujuscunque ordinis fuerit, civis Romanus obtineat. [conf. Liv. lib. 9. extr.
Agere plebem. V. AGO.
Amplecti. V. AMPLECTOR.
Concidere. V. CONCIDO.
Mansuefacere. V. MANSUETUS.
Permulcere & tractare. V. PERMULCEO.
Plebs superum eleganter. Ovid. in Ibin, 81.
Vos quoque, plebs superum, Fauni, Satyrique, Laresque.
Plebs, de uno tantum. Hor. 1. Epist. 1. 56.
Si quadringentis sex septem millia desunt,
Est animus tibi, sunt mores, est lingua, fidesque:
Plebs eris. i. e. (inquit Acron) In duodecim ordinibus non sedebis. h. e. Plebejus eris. Quadringentis, i. e. Censui equestri. Sex septem, i. e. Sex septemve.

PLEBĔCŬLA, æ. f. dimin. [λαΐδιον] Cic. 1. Att. 13. Pers. 4. Sat. 6.
Ergo ubi commota fervet plebecula bile. Hor. 2. Epist. 1. 186.

PLEBISCĪTUM, i. n. [τὸ λαοῦ ψήφισμα] Plebis statutum. Sciscere enim, statuere est. V. Gell. lib. 5. cap. 27. Liv. lib. 3. 55. Omnium primum, quum veluti in controverso jure esset, tenerenturne Patres plebiscitis: legem Centuriatis comitiis tulere, ut quod tributim plebes jussisset, populum teneret: qua lege Tribunitiis rogationibus telum acerrimum datum est. Est igitur Plebiscitum, Quod nulla auctoritate Patrum constitutum est. Gell. lib. 10. cap. 20. Plebiscitum est, secundum Capitonem, lex quam plebes, non populus accipit. Et paulo post, Et plebiscita & privilegia translato nomine leges appellaverunt. Cic. 3. Att. 23. Per leges plebisve scita. [Rectius enim divise scribitur Plebis scitum, vel Plebei scitum: ut Senatus consultum. Sic & Populi scitum dicitur. V. in SCISCO, & Voss. Etymol.
Plebiscitum, lex, rogatio. Cic. pro Domo 44.
Decreta est plebiscito a Senatu Consuli quæstio. Cic. 2. de Finib. 54.
Ex plebiscito vetari facere aliquid. Auctor. ad Herenn. lib. 1. 25. In rem confertur, ut si quis, ea testamento quod facere jussus sit, ex plebiscito vetetur. De remotione criminis.

Minuere plebiscitis dignitatem Senatoriam. Cic. 2. de Orat. 199.

PLEBEJUS, a, um. Adj. [λαϊκὸς, ὁ πλήθους] Quod est plebis. Liv. 6. 11. Criminando Patres, alliciendo ad se plebejam auram, non consilio ferri: &c. Correctiora exemplaria legunt, Plebem, jam aura, non &c.
Plebejæ Pudicitiæ sacellum in vico longo est. Festus.
Domus plebeja. Stat. 4. Silv. 6. 86.
Jure plebeja. Stat. 3. Silv. 4. 37.
Ludi plebeji. Liv. 29. 11. Ludi Romani, Plebeji septies instaurati.
Senex. Senec. Thyest. 4.
Plebeus, sive Plebejus, & Pauper. Plaut. Pœnol. 3. 1. 12.
Heus tu, quanquam nos videmur tibi plebei & pauperes, &c.
Plebejus, Vulgaris, translate. Plin. 13. 4. Ex reliquo genere plebejæ videntur.
Amictus plebejus. Propert. lib. 2. 25. 45.
Gemmæ. Plin. lib. 37. cap. 10. Indicatis nobilibus gemmis, etiam plebejis rariorum generum. [Scribe Variorum.
Olla. Martial. lib. 13. 8.
Philosophi. Cic. 1. Tusc. 55. Licet concurrant plebeji omnes philosophi (sic enim ii, qui a Platone & Socrate, & ab ea familia dissident, appellandi videntur) &c.
Purpura plebeja, ac pæne fusca. Cic. pro Sext. 19. Vestitus asper, nostra hac purpura plebeja, ac pæne fusca. V. Græv.
Rogus. Ovid. in Ibin, 154.
Sermo. Cic. 9. Fam. 21. Nonne plebejo sermone agere tecum videor in epistolis? nec enim semper eodem modo.
Vestis. Lucret. lib. 2. 36.
Plebeji Romæ multi fiebant ex patriciis, sicuti contra ex plebejis patricii. Id quum fiebat adoptione, nomen mutabatur, quod opinor satis constare: quum vero non adoptione, sed aliquo privilegio aut a plebe ad patres, aut a patribus ad plebem transibant, conservabatur nomen: quod Octaviæ gentis exemplo Suetonius ostendit: ait enim, modo patriciam, modo plebejam fuisse, nomine conservato. Et Dio lib. 42. P. Cornelium Dolabellam, qui Ciceronis gener fuit, transisse ad plebem tradit. Ex quo postea tribunus plebis factus est Dolabella: nec desiit esse Cornelius, sed desiit esse patricius. Nam lib. 13. Epist. Fam. 36. pr. Cicero P. Cornelium vocari dicit eum, qui Dolabellæ beneficio civitate a Cæsare, victo jam Pompejo, donatus erat: quod factum est post illud tempus, quo transisse ad plebem Dolabellam scripsit Dio. Video etiam in historiis tribunum plebis nominari Minucium Augurinum; factum videlicet ex patricio plebejum, nomine conservato. Nam antea Minucios omnes patricios videmus. Ex Manutii commentario in Epist. ad Q. frat.

PLEBICŎLA, æ. m. [δημοκόπος] Qui plebem colit, & plebi servit. Cic. pro Sext. 110. Qui (ut credo) non libidinis causa, sed ut plebicola videretur, libertinam duxit uxorem. Liv. 3. 33. Adeoque novum sibi ingenium induerat, ut plebicola repente, atque omnis auræ popularis captator evaderet, pro truci insectatore plebis.

PLECTO, xui, xum, ĕre. a verbo Græco πλέκω deductum videtur, quod est Implico, necto, texo: quamvis Perottus contradicat. Lucan. ad Pison. 169.
Mobilitate pedum celeres super orbibus orbes
Plectis, & obliquis fugientem cursibus urges. V. Fest. in dict. seq.

PLEXUS, a, um. [πλεχθεὶς] Partic. ut, Coronæ plexæ. i. e. Vario genere florum implexæ. Lucret. lib. 5. 1397.
Tum caput atque humeros plexis redimire coronis.
Plexa, Colligata significat ex Græco; cui nos etiam præpositionem adjicimus, quum dicitur Perplexa. Festus. conf. Voss. Etymol.

PLEXUS, ûs. m. Macil. 5. 145.
— tortosque in plexum ponere crines.

PLECTĪLIS, e. Adj. Nexilis. Plaut. Bacch. 1. 2. 37. Corolla plectilis. Adde Prudent. Apotheos. præf. 2. 23.

PLECTO, plane Græcum est, πλήσσω, inquit Budæus; xi, ctum, secundum Priscianum: vel, ut alii volunt, xui, xum, ĕre. Punire, supplicio afficere. Ter. Phorm. 1. 4. 41.
— tu jam lites audies,
Ego plectar pendens, nisi quid me fefellerit. Cic. pro Cluent. 5. Ut in judiciis & sine invidia culpa plectatur, & sine culpa invidia ponatur. [A Græco πλήττω, unde πλήκτης Percussor, rectius arcessit Voss. q. V.
Iisdem de causis alios plectere, & alios ne appellare quidem. Cic. 1. Off. 89. Cavendum est etiam, ne major pœna quam culpa sit, & ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem.
Plecti, Dare pœnas. Ovid. 1. Amor. 7. 30. Hor. 1. Epist. 2. 14.
Quicquid delirant reges plectuntur Achivi.
Capite plecti. Cic. 3. de Legib. 46.
Jure plecti. Cic. 2. Off. 38. Jure igitur plectimur: nisi enim multorum impunita scelera tulissemus, nunquam ad unum tanta pervenisset licentia.
Tergo plecti. Hor. 2. Serm. 7. 105.

PLECTĬBĬLIS, e. Adj. Pœna dignus. Sidon. 6. Epist. 1. Recordatio vitæ plectibilis.
Invidia plectibilis. Idem 4. Epist. 6.
Vitium plectibile. Claud. Mamert. 1. 1.

PLECTRUM, i. n. [πλῆκτρον] Instrumentum quo citharœdi fides plectunt, id est percutiunt. Martial. lib. 14. 167.
Exornent docilem garrula plectra lyram.
Aureo plectro sonans. Hor. 2. Carm. 13. 27.
Degenerum. Stat. 3. Silv. 2. 41.
Eburnum. Tibul. lib. 3. 4. 39.
Grave. Ovid. 10. Met. 152.
Imbelle. Ovid. 5. Met. 114.
Modulans. Senec. Med. 8.
Nova plectra movere. Stat. 1. Silv. 2. 2.
Smyrnæa, Homerica. Sil. lib. 8. 596.
Linguæ plectra titubantis. Suet. in Claud. Cæs. cap. 30. extr. Sed in emendatis codd. exstat, Præterea linguæ titubantis.
Plectrum est etiam Gubernaculum navis. Sil. 14. 403.
Deduxit telum & residentis puppe magistri
Affixit plectro dextram. Et v. 549.
Non plectro satis, &c.
Plectrum etiam quandoque dicitur Calcar æneum, quod olim gallis gallinaceis addebatur, dum inter se pugnarent. Perott.

PLECTRIPŎTENS, entis. Musices & poeticæ peritus. Sidon. 9. Epist. 13.

Quo Flaccus lyricen Pindaricum ad melos
Frenis flexit equos plectripotentibus.

PLECUSA, æ. f. [πλέκουσα] Ornatrix ancilla a πλέκειν. Martial. 2. 66.
Et cecidit sectis icta plecusa comis.

PLEIAS, ădis. f. [Πλειάς, Πληϊάς] dicta est Maja, septem stellarum splendidissima, de quibus infra dicemus. Scribitur diphth. Gr. Pleias.
Madida cadens Pleias. Claud. de 4. Conf. Hon. 436.
Imbrifera Pleias. Lucan. lib. 8. 852.
Lucida. Ovid. 1. Met. 670.
Utque sub occidua jactatis Pleiade nautis. i. e. Quum occidunt Pleiades. Claud. de Bell. Get. 209.
Pleiades, Pherecydes tradit septem sorores fuisse, Lycurgi filias, ex Naxo insula. Et quia Liberum educaverunt, eas a Jove inter sidera fuisse relatas. Harum nomina putantur Electra, Alcinoe, Celeno, Merope, Sterope, Taigeta, Maja: quarum septima (ut ait Aratus) vix cerni potest, propterea quidam existimant vocatam Electram. Sunt qui pudore occultasse se dixerint, quod quum aliæ diis nupsissent, sola Electra nupsit mortali. Alii quod Electra non tulerit spectare ruinas Trojæ, manumque ante oculos opposuerit. V. Ovid. 4. Fast. 169.
Pleiades incipiunt humeros relevare paternos, &c. Alii has Atlantis filias esse dicere, ex Pleione Nympha genitas, unde sint Pleiades appellatæ. Servius, Pleiades (inquit) signum est ante genua Tauri, quod ortu suo primæ navigationis tempus ostendit. Unde Græce pleiades dicuntur, ἀπὸ τοῦ πλεῖν. Latine Vergiliæ, a verni temporis significatione, quo oriuntur. Hæc Serv. Vulgo *La poussiniere*.
Fit quandoque hæc dictio productione primæ litteræ tetrasyllaba. Propert. 2. 16. 51. Non hæc Pleiades faciunt, nec aquosus Orion.
Aliquando abjicitur e & dicimus Pliades. Stat. 1. Silv. 3. 95.
Nec per Ægeas Hyadas, Pliadumque nivosum
Sidus, &c.
In singulari. Virg. 4. Georg. 233.
Plias & Oceani spretos pede &c. [Sed hic rectius scribitur Pleias cum Diphthongo.
Chorus Pleiadum. Hor. 4. Carm. 14. 21.
Greges densi latitant Pleiadum. Senec. Med. 2.
Signa Pleiadum. Ovid. 1. de Pont. 5. 82.
Aquosæ. Stat. 4. Theb. 120.
Atlanteæ. Ovid. 3. Fast. 105.
Densæ. Valer. 5. Argon. 415.

PLEIŎNE, es. f. [Πληϊόνη] Nympha, Oceani filia, & uxor Atlantis, ex qua Pleiades suscepit. Ovid. 5. Fast. 83.
Nepos Atlantis & Pleiones, Mercurius. Ovid. 2. Met. 743.
Magnæ Pleiones nepos. Valer. 1. Argon. 738.

PLEMMYRION, i. n. [Πλημμύριον] Fluvius est Siciliæ, quem Virg. Undosum appellavit, verbum de verbo exprimens. Idem enim Undosum, quod Plemmyrium. Auctor Servius enarrans illud Virg. 3. Æn. 693.
Sicanio prætenta sinu jacet insula contra
Plemmyrium undosum, nomen dixere priores
Ortygiam: &c.

PLENILUNIUM, PLENITAS, PLENITUDO, &c. V. PLENUS.

PLĒNUS, a, um. Adj. [ἔμπλεως, διάπλεως, περίπλεως, ἀνάπλεως, μεστὸς, πλέως, πλῆρης, πλήρης, ἔκπλεως, ἁδρὸς] Quod est Vacuo contrarium. Plaut. Truc. 4. 2. 13.
integrum & plenum adorta est thesaurum.
Cadus a summo plenus. Plaut. Mil. 3. 2. 41.
Lacus plenus ad marginem. Plin. lib. 2. cap. 103.
Enectus & Plenus, contraria. Cic. 2. de Divin. 142. Medici ex quibusdam rebus & advenientes & crescentes morbos intelligunt: nonnullas etiam valetudinis significationes, ut hoc ipsum, pleni enective simus, ex quodam genere somniorum intelligi posse dicunt.
Exilis & Plenus, contraria. Cic. 2. de Divin. 30. Sed si eadem hora aliæ pecudis jecur nitidum atque plenum est, aliæ horridum & exile, quid est quod declarari possit habitu extorum & colore?
Imminutum & Plenum verbum, contraria. Cic. 1. in Orat. 154. Quasi vero nesciamus, in hoc genere & plenum verbum recte dici, & imminutum usitate.
Inanis & Plenus, contraria. Cic. 1. de Orat. 37. Sed deinceps omnia, nonne plena consiliorum, inania verborum videmus?
Jejunus & Plenus orator, contraria. Cic. 3. de Orat. 16. Quod siquis erit, qui ductus opinione vulgi, aut Antonium jejuniorem, aut Crassum fuisse pleniorem putet, quam quomodo, &c.
Refertus ac Plenus. Cic. 1. Acad. 17. Sed utrique Platonis ubertate completi, certam quandam disciplinæ formulam composuerunt, & eam quidem plenam ac refertam.
Plenum, cumulatumque, i. e. Copiosum. Liv. 42.
Acerra plena. Virg. 5. Æn. 745.
Alveo pleno fluere. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Amator plenus. Hor. 1. Epist. 21. 8. — & scis
In breve te cogi, quum plenus languet amator. h. e. Satur languide te amat.
Annus plenus, Completus. Hor. 3. Carm. 18. 5.
Annis plenis nubilis filia. Virg. 7. Æn. 53.
Annum plenum atque integrum habere ad Præturam gerendam. Cic. pro Milon. 24.
Argumentatio perfecta & plena ex quinque partibus constat. Auctor ad Herenn. lib 2. 31.
Auro pleno se proluit, Patera aurea vino plena. Virg. 1. Æn. 743.
Campus. Virg. 5. Georg. 390.
Canistri. Virg. 4. Georg. 280.
Carmen grave & plenum. Cic. 1. Tusc. 64. Mihi vero ne hæc notiora quidem & illustriora carere vi divina videntur, ut ego aut poetam grave, plenumque carmen sine cælesti aliquo mentis instinctu putem fundere: aut, &c.
Copia plenius justo. Hor. 1. Serm. 1. 57.
Corpus plenum, Repletum cibo. Hor. 2. Serm. 7. 31.
Flumina. Virg 3. Georg. 143.
Gaudiis perpetuis plenisque vita beata existit. Cic. 5. Tusc. 67.
Gradu pleno ingredi. Cic. 12. Fam. 16 Illum, paratum ut video, & ingressum pleno gradu, cohortari non intermittemus Erasm. Qui leviter rem quampiam attigerunt, summo pede dicuntur ingressi: contra qui magno studio instituerunt aliquid, pleno gradu dicuntur ingressi. V. GRADUS.
Luna plena. Virg. 5. Æn. 152. Ovid. 7. Met. 180.
Manu plena, pro eo quod est Ampliter, copiose, prolixe, minimeque maligne. Translatum ab iis, qui non minutim & parce, sed plena manu largiuntur. Cic. 2. Att. 25. At hercule alter tuus familiaris Hortensius, quam plena manu, quam ingenue, quam ornate nostras laudes in astra sustulit? Erasm. V. MANUS.
Manibus plenis dare aliquid. Virg. 6. Æn. 884.
Merces plenior suo officio. Ovid. 20. Epist. 142.
Obsequium plenius. Quintil. in proœm. lib. 1. Simul ut pleniori obsequio demererer amantissimos mei.
Orationem Latinam legendis nostris efficies pleniorem. Cic. 1. Off. 2.
Orator plenus & perfectus. Cic. 1 de Orat. 59.
Ore pleniore laudare. Cic. 1. Off. 61. Contraque in laudibus, quæ magno animo & fortiter excellenterque gesta sunt, ea, nescio quomodo, quasi pleniore ore laudamus.
Pectus plenum. Hor. de Arte Poet. 337.
Pecunia. Cic. pro Rosc. Amer. 6. Ut quoniam in alienam pecuniam, tam plenam atque præclaram, nullo jure invaserit.
Plagæ. Martial. lib. 1. 56.
Pocula. Virg. 4. Georg. 495.
Præsepia. Virg. 3. Georg. 178.
Sententiæ curtæ, opponitur Perfecta atque plena. Cic. 4. de Finib. 36. Eorum omnium multa prætermittentium, dum eligant aliquid quod sequantur, quasi curta sententia. At vero illa perfecta atque plena, eorum qui quum de hominis summo bono, &c.
Testimonium plenissimum. Plin. 10. Epist. 8.
Ubei. Ovid. 15. Met. 117.
Velum. Virg. 1. Æn. 404.
Velis plenissimis navigare. Cic. pro Domo, 24.
Viis plenissimis portari. Cæs. 2. Bell. Civil. 25.
Villa plenissima. Hor. 1. Serm. 5. 50. subauditur Hominibus. [Immo Copiosissima intelligitur, ut recte Schol. vet. i. e. Rerum ad victum necessariarum copia probe instructa. conf. Plenus pro Referto infra.
Voluptas. Cic. 1. de Finib. 53. Diligi & carum esse jocundum est, propterea quia tutiorem vitam, & voluptatem efficit pleniorem.
Votum. Ovid. 5. Trist. 9. 22.
Vocem grandiorem & pleniorem subsellia desiderant. Cic. in Brut. 289.
Plenus genitivo jungitur aliquando, aliquando ablativo.
Atria plena rosarum. Ovid. 2. Met. 113.
Sacculus plenus aranearum. Catull. 13. 8. Phalæc.
Plenus sacculus est aranearum. Homerum imitatus est, qui lib. Odyss. scribit,
— εὐνὴ δέ που ἤδη
Χήτει ἐνευναίων κάκ' ἀράχνια κεῖται ἔχουσα. Nam araneis obsidentur & opplentur, quæ inania sibique sunt, ut loculi jocose dicuntur araneosi, & cubilia Homerus dixit vidua & deserta. Turneb. Adversa. 10.
Ætatis plenus. Plaut. Merc. 3. 3. 13. i. e. Senex.
Amoris plenus. Plaut. Trin. 3. 3. 22.
Animi plenus. Liv. 4.
Animorum, irarumque plenior. Liv. 6. 18.
Aquæ plena spongia. Lucret. lib. 4. 622.
Argenti cælati optimi, multæque stragulæ vestis, pretiosissimorumque mancipiorum domus plena. Cic. 4. Verr. 25.
Artis plenum & peracutum genus orationis. Cic. de Clar. Orat. 214.
Consilii plenus. Plaut. Epid. 1. 2. 49.
Crapulæ plenus. Liv. 9. 30. extr.
Festinationis plena epistola. Cic. 5. Att. 14.
Fidei plenus. Cic. de Senect. 1.
Frigoris domus plenissima. Ovid. 2. Met. 763.
Gaudiorum plena omnia honesta sunt. Cic. 5. Tusc. 67.
Gloriarum plenus. Plaut Mil. 2. 2. 22.
Ingenii plenus. Cic. pro Flac. 15. Sic adolescens ingenii plenus, locupletes metu, tenues præmio, stultos errore permovit.
Inimicorum plenus. Cic. de Prov. Conf. 19. Quis plenior inimicorum fuit C. Mario?
Iræ plenus. Liv. 3.
Laboris immensi plenus. Plin. lib. 6. cap. 19.
Laboris nostri plena regio. Virg. 1. Æn. 464.
Lacrimarum plenus. Liv. 30.
Lætitiæ plenus. Hor. de Arte Poet. 347.
Litium. Plaut. Men. 4. 2. 13.
Metûs loca plena. Ovid. 4. Met. 111.
Minarum verba plena. Hor. de Arte Poet. 106.
Navium plenissimus portus. Cic. pro Lege Manil. 35.
Negotii plenus, Valde occupatus. Cic. 1. de Nat. Deor. 54. Curiosum & plenum negotii deum? V. NEGOTIUM.
Officii plenus. Cic. 7. Att. 4. Quem quidem cognovi, cum doctum, tum sanctum, plenum officii, studiosum etiam meæ laudis.
Persuasionis plenus. Sueton. in Tiber. Cæs cap. 69.
Piscium plenissimus fons Arethusa. Cic. 6. Verr. 118.
Præceptorum plenus. Ter. Adelph. 3. 3. 58.
Puellarum navis plena. Ovid. Rem. Amor. 488.
Salutis plena. Lucret. lib. 3. 832. Sed hodie rectius legitur, Aliena salutis.
Sanguinis plenus, Homicida. Plaut. Bacch. 1. 2. 45.
Sceleris plenum consilium. Cic. pro Rosc. Amer.
Somni, vini, stupri plenus. Cic. 7. Verr. 95. Lucebat jam fere: processit in medium, vini, somni, stupri plenus.
Spei plenus. Cic. pro Cœl 80. Ne aut senectutem jam prope desperatam contempsisse, aut adolescentiam plenam spei maximæ, non modo non aluisse vos, sed etiam perculisse atque afflixisse videamini.
Stultorum plena sunt omnia. Cic. 9. Fam. 22.
Temeritatis plenissimus. Cic. 4. Acad. 114. Id turpissimum esse dicas, & plenissimum temeritatis.
Timoris plena res amor. Ovid. 1. Epist. 12.
Veneni oratio plena. Catul. 42. 12.
Venustatis plenior. Ter. Hec. 5. 4. 8.
Quis me est fortunatior, venustatisque adeo plenior?
Vini plenus. Ter. Hec. 5. 3. 25. conf. Somni, Crapulæ, &c.

Vita

Digitized by Google

Vitæ plenus. Lucret. lib. 3. 951.
Adhortationa plenæ litteræ. Liv. 26. 7. extr.
Annis plenus, plenus honoribus. Plin. 2. Epist. 1.
Apparatu bellico plena urbs. Liv. 26. 42. pr. Carthaginem novam interim oppugnare statuit, urbem tum ipsam opulentam suis opibus, tum hostium omni bellico apparatu plenam.
Corporis & externis bonis plenior. Cic. 3. de Fin. Eo beatior quisque sit, quo sit corporis, aut externis bonis plenior.
Dedecore plenus. Plaut. Amphit. suppos. 2. 29.
Exspectationa plenus. Cic. 3. Att. 15. Ex tuis litteris plenus sum exspectatione de Pompejo quidnam de nobis velit, aut ostendat.
Sonoribus aures plenæ. Lucret. lib. 6. 1183.
Splendore plenum cælum. Plaut. Merc. 5. 2. 39.
Timoribus noctem plenam habui. Cic. 16. Fam. 14.
Voluptatibus vita referta & plena. Cic. pro Sext. 23.
Voce pleniorem aut suaviorem audisse mihi videor neminem. Cic. 1. de Orat. 232.
Plenus, pro Referto, sive Divitiis onusto. Cic. 4. Verr. 48. Prætorem vero cohortemque totam sic studiosam, ut facile appareret, non tam illis Siciliam, quam inanem offenderant, quam Verrem ipsum, qui plenus decesserat, provinciam fuisse. Hor. 2. Epist. 2. 154.

— & cum sis nihilo sapientior, ea quo
Plenior es, tamen uteris monitoribus isdem.

Domus plena, Dives, referta opibus. Hor. 2. Carm. 12. 24. conf. Villa plena supra.
Plenior & uberior ad dicendum nemo fuit. Cic. de Clar. Orat. 125. Noli putare quemquam, Brute, pleniorem & uberiorem ad dicendum fuisse. De C. Graccho.
Plena proprietas, h. e. Qua a usufructus continetur. Paulus in l. Si ita stipulatus. D. De verb. obligat. Et ibidem. Fundum pleno jure promittere, hoc est, non detracto usufructu, & pleno jure stipulatoris fundum efficere. Budæus.
Plenum, pro Integro & justo. Quintil. lib. 1. cap. 2. Nec sum adeo ætatum imprudens, ut instandum teneris protinus acribe putem, exigendamque plenam operam. Budæus. Plura exempla supra V.
In plenum dicere. Plin. lib. 13. cap. 4.
Ad plenum. V. ante. Virg. 2. Georg. 244.

Hac ager ille malus, dulcesque a fontibus undæ
Ad plenum calcentur. I. e. Optime.

Madere ad plenum. Hor. 1. Carm. 17. 15.
Plene, Adv. [illegible] Plane, perfecte, cumulate. Hor. 1. Epist. 15. 14.

— furoor & balnea laudat,
Ut fortunatam plene præstantia vitam. [An plane? I. e. Omnino.

Alere plenius. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Dicere plenissime, h. e. Amplissime & abundanter. Cic. 4. de Fin. 14. Quum superiores, a quibus plenissime Polemo, secundum naturam vivere, summum bonum esse dixissent.
Facere plene. Plin. 10. Epist. 26.
Laudare aliquid plenius æquo. Hor. 2. Epist. 2. 10.
Perfectum plene & cumulate. Cic. 2. de Divin. 2. Quæ ut plene, cumulateque perfecta, de divinatione ingressi sumus his libris scribere.
Referre gratiam plenius. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Sapientes pleneque perfecti homines. Cic. 1. Off. 46.
Scribere plene. Cic. 3. Att. 21. Te oro, ut si quid erit quod perspicias quamcunque in partem, quam plenissime ad me scribas.
Vitare plene aliquid. Cic. 1. Q. frat. 31. Te illud admoneo, ut si hoc plene vitare non potes, quod ante occupatur animus ab iracundia, quam providere ratio potuit ne occuparetur, ut te ante compares, &c.
Plenissime & Restrictissime, contraria. Plin. lib. 5. Epist. 9. ad Capitonem extr. V. Restricte in RESTRINGO.
Plenitas, Adv. Idem. Octav. Hor. 1. 26.
Plenitudo, inis. f. [πλήρωμα, πληροφορία, ἁδρότης, ἁδροσύνη] Plin. lib. 11. cap. 37. Homo crescit in longitudinem ad annos usque ter septenos, tum deinde ad plenitudinem. Auctor ad Heren. lib. 4. 29. In altero longior, aut longiores, plenior aut pleniores syllabæ erunt, ut longitudo aut plenitudo harum, multitudinem alterius assequatur & exæquet.
Plenitudo & Crassitudo, pro eodem. Columel. lib. 4. cap. 30.
Crescere ad plenitudinem. V. paulo ante, & CRESCO.
Plenitas, ātis. f. Idem. Vitruv. 8. 2. Propter plenitatem & gravitatem. Adde 5. 9.
Plenicentrum, i. n. Mart. Capell. 8. p. 290. Aperi plenicentrum.
Plenilunium, i. n. [πανσέληνος, πλησιφαής] Luna plena. Plin. lib. 18. cap. 32. Quum vero occidente Sole orietur Luna ex adverso, ita ut pariter aspiciantur, tunc erit plenilunium. Columel. lib. 11. cap. 2. Sed & proprie hoc observabis, ut pridie quam plenilunium sit, si minor, certe ipso plenilunio, omnem quam saturus es fabam, uno die spargas.
Pleonasmus, i. m. [πλεονασμὸς] est (inquit Donatus) Adjectio supervacua ad plenam significationem: ut, Sic ore locuta est. Ter. Phorm. 2. 2. 26. Otiosum ab animo. Ubi Donat. Pleonasmos; nam addidit Ab, quum sufficeret Animo.
Pleraque, Plerumque, V. PLERUS.
Plerus, a, um. dixisse antiquos testis est Pacuvius, quum ait,

Periere Danai, plera pars pessumdata est. Festus.

Plera pro Pleraque. Cic. 3 de Legib. 6. Minores magistratus partiti juris plures in plera sunto. [V. Cort. ad Sall. Catil. 59. extr. Puto esse ex Gr. πλέος abjecto ο & mutato σ in ρ more Æolum, & videntur vett. Plesos primum dixisse, quum omnina littera carerent. V. litt. R.
Plerique, pleræque, pleráque. [πλεῖστοι] a Plus deducitur, quod vett. Plerus usurpant aliquando pro eo quod est Plures, & maxima ea parte. Sallust. in Jugurth. cap. 17. pr. In divisione orbis terræ plerique in tertia parte Africam posuere: pauci tantummodo Asiam & Europam esse, sed Africam in Europa. Cic. 1. Acad. Ut contra omnium sententias dies jam plerosque deduceret.
Plerique, i. e. Nonnulli. Quintil. lib. 6. cap. 5. Videas plerosque ita peccitos.
Fere plerique. V. FERE.
Plerique omnes, Particula est, teste Donat. idem significans quod Plerique, sive pleraque, hoc est Maxima ea parte. Sic autem ait, Plerique omnes, [illegible] est. Nam errant qui plerique [illegible] intelligunt, aut qui subdistinguunt Plerique: & sic inferunt Omnes. Hoc enim pro una parte orationis dixere veteres. Idem super Hec. Ter. Plerique omnes; i. e. Omnes. & Pleraque omnia; i. e. Omnia. Ter. Andr. 1. 1. 28.

Quod plerique omnes faciunt adolescentuli.

Plerique omnes, i. e. Maxima pars, non omnes. Lamb. in Æmil. Probum. 3. 68. H. St. Debet autem divise scribi. V. Ter. Phorm. 1. 3. 20.
Plerusque, pleraque, plerumque. numero singulari usurpavit Sallustius in Jugurtha 54. ubi scribitur, Exercitum plerumque in iisdem locis opperiri jubet. Plerumque exercitum, pro Magna exercitus parte dixit: sed Plerumque, in editionibus desideratur, ut intelligas emendatores librorum, ut quædam de sua nonnunquam addunt, sic & alias frequenter subtrahere. Ex Turnebo. [V. Cort. not. Forte tamen exercitus plerumque reliquit, ut Plerumque noctis. V. Infra.
Plerumque, Adv. [ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὰ πλεῖστα] Fere semper. Ter. Andr. 1. 2. 20.

Ipsum animum ægrotum ad deteriorem partem plerumque applicat.

Plerumque, pro Interdum. Ulpian. l. falsus. D. de furt. Si jactum ex nave factum alius tulerit, an furti teneatur. Quæstio in eo est, an pro derelicto habitum sit: ut etsi quidem derelinquendi animo jactaverit (quod plerumque credendum est, quum sciat periturum, &c.
Plerumque, non semper, quæ eveniunt, fortuita sunt. Cic. 2. de Divin. 14.
Ferventior plerumque est animus fortis & magnus in homine non perfecto, nec sapiente. Cic. 1. Off. 46.
Fruuntur frigoribus parto agricolæ plerumque. Virg. 1. Georg. 300.
Manere plerumque in aliquo loco. Cic. 5. Att. 16.
Prædicunt semper aut plerumque quid futurum sit multo ante. Cic. 1. de Divin. 128.
Plerumque, aliquando significat Nonnunquam, sed rarissime. Quintil. Declam. 15. Excussa sunt plerumque vitia verberibus. [I. e. Sæpius.
Plerumque, omnes jam sunt intermortui. Plaut. Trin. 1. 1. 7.
Plerumque noctis. Sallust. in Jugurth. cap. 21. pr. Sed ubi plerumque noctis processit: obscuro etiam tum lumine, milites Jugurthini, signo dato, castra hostium invaduot. h. e. Multum aut plurimum, vel multa pars noctis. Cui simile est illud Livii, 45. 9. pr. Hic finis belli, quum quadriennium continuum bellatum esset inter Romanos ac Persea, fuit: idemque finis inclyti per Europæ plerumque atque Asiam omnem regni. conf. PLERIQUE ad fin.
Pleropicus, a, um. Adj. Suppletus. Frontin. de Colon. Goes. p. 131. Plebe deficiente, aliis paucioribus ager est assignatus, terminis pleropicis. [Immo Pleroticis, πληρωτικοῖς. Gloss. Gr. Lat. Πληρωτικὸς, Explebilis.
Plethōra, æ. f. [πληθώρα] unde & Plethorici, Plenitudo corporis est, quæ toto oberrat corpore, & ex qua morbus enasci solet. Erasistratus. Galen. de Composit. pharmac. secund. loc. lib. 2. cap. 3.
Plethrum, i. n. [πλέθρον] Mensura est centum pedum, & sexta pars stadii, ut ait Suid. Laurentius Jugerum ex Herodoto vertit. Budæus in P.
Plevītas, ītis. f. [ἀγένεια] pro Ignobilitate legitur apud veteres. Cato pro Vaturio, Propter tenuitatem & plevitatem. Hemina in Annalibus, Quicunque propter plevitatem agro publico ejecti sunt. Hæc Non. a 619. Plebitas melius fortasse legeretur, a Plebe, propter cognationem litterarum, v, & b.
Pleurītis, idis. f. [πλευρῖτις] Dolor laterum: nam ἡ πλευρά, & πλευρός, appellatur Tunica succingens costas, inter quam & ipsas costas dum sanies colligitur, & apostema generatur, Pleuritis appellatur morbus. Vitruv. 1. 6. Tussis, pleuritis, phtisis. V. Cæl. Aurel. Acut. 2. 13. Pleuritides, Regulæ dicuntur in Hydraulico Instrumento, quæ propelluntur & reducuntur, itaque & reditu suo alias obturant, alias aperiunt foramina organorum, id est tibiarum, quæ in hydraulis sunt, & moventur pinnis, musici manu tactis. Vocantur autem Pleuritides, id est laterales: quanquam in antiquissimis editionibus Plinthides Turnebus reperit, id est laterculares. V. Vitruv. 10. 13. de his abunde. conf. PLINTHIS.
Pleurisis, is. f. Idem. Prudent. in Romano v. 485.

Mucrone quanto dira pulsat pleurisis. [An Pleuresis? at Phrenesis. q. V.

Pleurīticus, i. m. [πλευριτικός] Qui laterum dolorem patitur. Plin. lib. 20. cap. 17. Origanum tussientibus quoque cum melle datur, & pleuriticis & peripneumonicis.
Pleurīcus, a, um. Adj. Lateralis. ut, Termini pleurici. Frontin. de Colon. p. 136.
Pleuron, ōnis. f. [Πλευρὼν] Urbs est Ætoliæ, ut ait Plin. lib. 4. cap. 2. in qua urbe Combe, quum Phasnei filii occiderentur, deorum misericordia in avem mutata est. Ovid. 7. Met. 382. Ubi tamen Micyllo suspectum est. V. not.
Pleurōnius, a, um. [Πλευρώνιος] Adj. ut, Pleuronius Acmon. Ovid. 14. Met. 494.
Pleurōnia, æ. f. [Πλευρωνία] Regio in Ætolia, a Pleuronibus, id est Curetibus, sic dicta. Curetes erant comati populi; sed quia ab Ætolis bello exagitati semper anteriori coma decapillabantur, cœperunt ab occipite tantum nutrire comam. unde ἀπὸ τῆς κουρᾶς, id est tonsura, κουρῆτας appellatos fuisse memoriæ proditum est. i. e. Detonsos Strab. lib. 10.
Pleutauri, orum. m. [Πλευταυροι] Populi sunt in Lusitania extremæ Hispaniæ regione, apud Strab. lib. 3. Mss. [illegible]
Plexa, V. PLECTO.

P L I

Plĭco, āvi & ui, ātum & ĭtum, [πλέκω] āre. Nectere, & veluti rugas facere. A Græco πλέκω, quod est necto.
Plicari. Lucret. lib. 4. 826. — ideo fastigia posse

Surarum, ac feminum pedibus fundata plicari.

Plĭcans, antis. Partic. Virg. 5. Æn. 279.

— sesua in sua membra plicantem.

Plĭcĭtus, a, um. Partic. ut, Numeri gradatim pliciti. Mart. Capell. lib. 7.
Plicātĭlis, e. Adj. [πλεκτὸς] Quod plicari facile potest: ut, Navis plicatilis, quam facta est ex corio. Plin. lib. 5. cap. 9. Idem lib. 10. cap. 29. Upupa crista visenda plicatili, contrahens eam, subrigensque per longitudinem capitis.
Plicatūra, æ. f. Ipse plicandi actus. Plin. lib. 7. cap. 51. Jam fimbriarum curam & aragulæ vestis plicaturas. Loquitur de signis mortis.
Pligōrius, a, um. Adj. Prolixior, longior. Innocent. de Cas. p. 224. Per pligorias lineas.

Plinius, i. m. [Πλίνιος] Secundus Veronensis, temporibus Vespasiani vixit, cujus negotia administrabat: noctibus vero & succisivis (ut ipse inquit) temporibus, opus de Rerum natura conscripsit, unus omnium parcissimus temporis. Scripsit etiam Historias civiles. V. Voss. de Hist. Lat. 1. 29. Periit in montis Vesevi incendio, dum id propius inspectum cupit. Ejus vitam diligentius narrat nepos ejus ex sorore, Cæcilius Plinius, cujus exstat liber Epistolarum, & Panegyricus Trajano Cæsari dictus, quo gratias ei agit Consul ab eo factus; qui & Quintiliani filiam dote juvit, & Martialem poetam secedentem viatico prosecutus est, ut testatur ipse in Epistolis.

Plinianus, a, um. Adj. ut, Cerasa Pliniana. Plin. 15. 25.

Plinthides, Plinthigonatus, Plinthis, V. plinthus.

Plinthus, i. f. [Πλίνθος] Laterem significat. Vitruv. 3. 3. Crassitudo cum plintho sit columnæ. V. seq. dict.

Plinthis, idis. f. [πλινθίς] Instrumentum, cujus meminit Vitruvius in catapultæ descriptione lib. 10. 15. Est autem Plinthis, id est Laterculus, quadratum superius ipsius basis, qui laterculus quum accipit columellam, quæ πλίνθος vocatur, suo cavo, eam habere debet quam dicit ipse idem Vitruvius latitudinem. Ex Turnebo.

Plinthides in Re agrimensoria quid sint, Hyginus in libro de Limitibus declarat his verbis, Quæstorii dicuntur agri, quos populus Romanus, devictis pulsisque hostibus, possedit, mandavitque Quæstoribus ut eos venundarent: quæ centuriæ nunc appellantur Plinthides, id est laterculi: easdem in quinquagenis jugeribus quadratas cluserunt limitibus, atque ita certum cuique modum vendiderunt. Idem in eodem libro sic, Sunt plinthides, id est laterculi quadrati, uti centuriæ per sena millia pedum L. limitibus inclusi, habentes singuli laterculi jugera numero I. CC. L. In edit. Gœs. p. 205. & 210. scribitur Pliothi.

Plinthigonatos foraminis, Vitruv. 10. 7.

Plisthenes, [Πλεισθένης] Impudicus a poetis dicitur. Quintil. lib. 3. cap. 7. Sed ibi Clisthenem legit Burman.

Plisthenes, filius Thyestæ epulandus patri ab Atreo patruo appositus, de quo Senec. Thyest. v. 724.

Plisthenius, a, um. Adj. [Πλεισθένιος] ut, Vir Plisthenius, i. e. Agamemnon. Ovid. Remed. Amor. 778.

Plistoanax, actis. m. [Πλειστοάναξ] Pausaniæ filius, & Lacedæmoniorum rex, cujus res gestas vide apud Thucydidem.

Plistolochia, æ. f. [πλειστολοχία] Herba est ex malvarum genere, quam & Hibiscum & Molochen agrion, hoc est malvam silvestrem appellant. Plin. 25. 8. V. ibi Harduin. & ad 20. 4. Al. Pistolochia.

Plistonicus, i. m. [Πλειστόνικος] Medici nomen apud Plin. Galen. Cels. sæpius repetitum.

Fuit & Appion quidam cognominatus Plistonicus, non multo tempore Plinio superior, ut idem ultimo volumine testatur. Quandoque Plistonices scriptum legitur sicut Olympionices. [Sic Πλειστόνικος, & Πλειστονίκης, Ὀλυμπιόνικος & Ὀλυμπιονίκης, Ἱερόνικος & Ἱερονίκης &c.

P L O

Plocamos Isidos, [πλόκαμος Ἴσιδος] Frutex est in mari nascens, circa Troglodytarum insulas Corallio similis, sine foliis, qui præcisus lapidescit, colore in nigrum commutato, ut ex Jubæ sententia refert Plin. lib. 13. cap. 25. Latine vertere possumus Isidis capillum.

Plocion, i. n. [πλόκιον] Ornamentum, tricha, innoris, genus monilis implexum & obliquum. Pollux lib. 5. cap. 16. dicit id esse ex colli ornamentis. conf. ploxemus.

Plodo, & derivata V. in plaudo.

Ploiaria, [πλοιάρια] Calceorum muliebrium species, quæ ἀκάτια vocat Aristophanes, apud Pollucem lib. 7. cap. 22. q. d. Navigiola.

Plōro, [θρηνέω, κλαίω, οἰμώζω] āre. notæ significationis. Festus, Plorare, flere, inclamare. Quintil. lib. 6. cap. 2. Date puero panem, ne ploret.

In funere plorare. Hor. in Arte Poet. 431.

Prohibere aliquem pro alio plorare. Cic. pro Domo 255.

Aliquem plorare dicitur poeta, cujus Threnum, seu næniam scribit. Hor. 4. Carm. 2. 22. de Pindaro,

Flebili sponsæ juvenemve raptum
Plorat.

Funera sua plorare. Stat. 5. Silv. 3. 245.

Jubeo plorare. Hor. 1. Serm. 10. 91. —Demetri, teque Tigelli,
Discipularum inter jubeo plorare cathedras. i. e. Illi male opto.
Phrasis est Græca; quemadmodum enim, quibus bene cupiunt, eos jubent χαίρειν, id est gaudere: sic, quibus malum precantur, eos jubent οἰμώζειν, id est plorare. Lambinus. V. Cepas edere, in cepa.

Plorare, cum Infinitivo. Hor. 2. Epist. 1. 10.

Ploravere, suis non respondere favorem
Speratum meritis.

Amore sollicitus plorat. Hor. 2. Serm. 3. 253.

Fessus sum plorando. Cic. 15. Att. 9.

Plorare, plus est, quam Lacrimari. Senec. Epist. 64. Nec sicci sint oculi amisso amico, nec fluant: lacrimandum est, non plorandum.

Plorans, antis. Partic. Plaut. Pœn. 1. 2. 164. Jam ego faciam plorantem illum. Et Petron. cap. 108. Spongia uda facies plorantis detersa est.

Plorandus, a, um. Partic. ut, Bella ploranda. Stat. 1. Theb. 44.

Plorātus, a, um. Adj. ut, Domus plorata. Stat. 5. Silv. 3. 164.

Adonis ploratus. V. adonis.

Rogus ploratus. Ovid. 4. Fast. 856.

Ploratio, ōnis. f. ut, Convallis plorationis, Augustin. de Sanct. Serm. 17. 2.

Plorātus, ûs. m. [οἰμωγὴ, κλαυθμὸς, ὀδυρμὸς] Cic. 2. Tusc. 21.

Heu virginalem me ore ploratum edere. Ex poeta. Idem ad Atticum, libro 5. 16. Civitatum gemitus, ploratus. Subaudi, Audivimus.

Misti ploratus ægris vagitibus. Lucret. lib. 2. 579.

Plorātor, ōris. m. [οἰμωκτὴς] Martial. lib. 14. 59.

Si quis plorator collo tibi vernula pendet.

Plorābĭlis, e. Adj. Pers. 1. Sat. 34.

—vatum & plorabile si quid
Eliquat. Et Claud. 1. in Eutrop. 262.
—verbisque sonat plorabile quiddam.

Plorābundus, a, um. Adj. [κλαυθμώδης] Qui multum plorat. Plaut. Aul. 2. 4. 38.

Homo ad Prætorem plorabundus devenit, &c. [Immo Deplorabundus venit, ut est in codd. emend.

Plostellum, Plostellarius, Plostrum, V. plaustrum.

Plotæ, arum. f. [Πλωταὶ] Insulæ duæ sunt in Ionio mari, alio nomine Strophades dictæ, supra Zacynthum in Meridiem sitæ. Plin. 4. 12.

Ploti, V. Plauti in plautus.

Plōtīna, æ. f. [Πλωτίνα] Trajani Cæsaris uxor, sanctitate, probitate, & omnibus, quæ in muliebrem sexum cadunt, virtutibus celebrata. Hæc tonso capillo virum mentita, conjugem comitata in exsilium euntem, imperterrita, & quasi quædam virago, tolerans ærumnas acerbas. [Miror unde hæc compilator de exsilio Trajani arripuerit, cujus nusquam vestigia sunt. Ceterum Plotinæ insigne elogium exstat apud Plin. in Paneg. cap. 83.

Plōtinus, i. m. [Πλωτῖνος] Philosophus Platonicus, Ægyptius natione, fuit e civitate Lyco. discipulus Ammonii, præceptor Porphyrii, Galeni Taciti & Probi temporibus. Fuit corpore gracili, tenuique valetudine, morboque sacro obnoxius. Hæc Suidas.

Plotium, i. n. Menandri Comœdia, quam Latine vertit Cæcilius, ut auctor est Gell. lib. 2. cap. 23. [Immo Plocium, Πλόκιον.

Plōtius, i. m. [Πλώτιος] Nomen gentile Rom. idem forsan ac plautius, etsi in vett. denar. Plautii & Plotii occurrunt.

L. Plotius Gallus, patria Lugdunensis, dicendi præceptor, Romæ profitebatur, a quo se Cic. una cum Q. fratre, Latinas litteras edoctum fuisse scripsit, teste Tranquillo, a quo inter rhetores ponitur cap. 2. V. Scalig. ad Euseb. no. 1929

Plotius insignis dicendi præceptor. Quintil. lib. 2. cap. 4.

Plotius, ut pleraque alia, multorum appellatio est hominum. Ludimur autem plerumque ambiguorum verborum ignorantia: quæ res efficit, ut studiosius debeamus & nomina annotare, & res ipsas designare. Præterquam quod M. Cicero Plotium dicendi magistrum commemorat, cui & Fabius subscribit, fuit Plotius prænomine Lucius, L. Planci bis Consulis Censorisque frater, quem proscriptionem passum a Triumviris, inque Salernitana latebra latitantem, odore unguenti proditum fuisse narrat Plin. lib. 13. cap. 3. extr.

Plotius Crispinus, quem Aretalogum fuisse cognominatum, quod garrula scripserit carmina, Porphyrio auctor est.

Plotiānus, a, um. Adj. ut, Bona Plotiana. Cic. 13. Fam. 8.

Ploxĕmus, vel Ploxenus, i. m. Festus Ploximum scribit & lingua Transpadanorum significare Capsum in cisio, capsamve dicit. Catull. 94. 7.

—hoc dentes sesquipedales,
Gingivas vero Ploxami habet veteris. Quintil. lib. 1. cap. 5. de Virtutibus & vitiis orationis, Catullus Ploxenum circa Padum invenit. ubi neutrum videtur. V. ad hæc singula loca Interpp. Alius est viri proprium.

P L U

Plūma, æ. f. [πτίλον] Mollior & exigua penna. Plaut. Men. 3. 2. 23.

Pluma levius. Martial. lib. 14. 166.

Lassus Amyclea poteris requiescere pluma.

Avium plumæ. Lucret. lib. 3. 387.

Albæ plumæ. Ovid. 2. Amor. 10. 3.

Canæ. Ovid. 2. Met. 373.

Elatæ plumæ in capite Galeriti. Varr. de L. L. lib. 4. 12.

Horrida. Ovid. 2. Amor. 6. 5.

Levibus plumis velari corpora. Ovid. 15. Met. 357.

Mollis. Virg. 10. Æn. 192.

Pensilibus plumis vehi. Juven. 1. Sat. 159.

Rutila pluma fulgens prætervolat ales. Cic. in Arato 412.

Variæ. Hor. de Arte Poet. 2.

Versicolores plumæ columbis ad ornatum sunt. Cic. 3. de Fin. 18.

Versicolore pluma fultum caput. Propert. lib. 3. 7. 50.

Volucres. Senec. Herc. OEt. 3.

Vulsæ. Virg. 11. Æn. 771.

Moveri facilius pluma aut folio. Cic. 8. Att. 13.

Natantes plumæ colludunt in aqua. Virg. 1. Georg. 369.

Obductæ plumis quædam animantes. Cic. 2. de Nat. Deor. 121.

Insperata tuæ quum veniet pluma superbiæ. i. e. Quum evolarint aut effluxerint ea bona tibi, propter quæ nunc superbis. Hor. 4. Carm. 10. 2.

Plūmŭla, æ. f. dimin. [πτιλάριον] Columel. lib. 8. cap. 5. Plumulæque sub cauda clunibus detrahendæ, ne stercore coinquinatæ durescant, & naturalia præcludant.

Plumeus, a, um. Adj. [πτιλωτὸς] Quod est ex pluma. ut, Plumea culcitra. Cic. 3. Tusc. 46. Plin. lib. 10. cap. 2. Plumeus apex.

Pectora plumea. Stat. 3. Theb. 15.

Torus plumeus. Ovid. 11. Met. 611.

Plumālis, e. Adj. Vet. Poet. in Error. Venet. p. m. 116. de Leda,

—plumalem de Jove fecit avem. Scil. Cygnum.

Plūmōsus, a, um. [πτιλώδης] Adj. ut,

Aucupium plumosum. Propert. lib. 4. 2. 34.

Folia plumosa. Plin. lib. 25. cap. 6. i. e. Lanuginosa.

Pectora plumosa plangere pennis. Ovid. ad Liv. 106.

Plūmārius, a, um. Adj. Idem. unde, Plumariam culcitram dicimus, Quæ pluma plena est.

Plumarium opus dicitur acu factum, quod Græci a liciorum varietate multiplici, Polymitarium appellant. Plumarium opus alii vocant opus Phrygionis. V. Hieron. 1. Epist. 44. & Barth ad Stat. Silv. p. 58.

Plumarius, i. m. [πτιλωτὴς] Qui acu aliquid depingit super culcitris plumeis aut pulvinaribus plagis. Cato de Liberis Educandis, Etenim nulla qui non didicit pingere, potest bene judicare, quid sit bene pictum a plumario, aut textore in pulvinaribus plagis. Ex Non. 2. 716. conf. Firmic. lib. 3. cap. 7.

Plumātĭlis, e. Adj. [πτιλωτὸς] Quod ex plumis factum est. Plaut. Epid. 2. 2. 49. Cumatile, aut plumatile, aut cerinum. Nonius 14. 22. Clavatum interpretatur, aut ex pluma factum.

Plumatium, i. n. Lectus plumis effultus. Ambros. Epist. 27. Ne sine veste, sine plumatio paterentur extrudi senem.

Plumo, [πτιλόω] āre. Plumas emittere: unde Plumatum esse, Pennatum dicimus. Gell. lib. 2. cap. 29. Pullis jamjam plumantibus. Cic. 2. de Nat. Deor. 114.

—nitens

— nitens plumato corpore corvus. Ex poeta.

Plumare, Acu pingere. Flavius Vopiscus in Carino cap. 20. extr. Laneas tunicas purpura micantes, & plumandi difficultate pernobiles. Sed quid sit Plumare proprie, Turnebus in hunc locum exponit his verbis, Quod autem scribit plumandi difficultate nobiles, interpretatur texendi a quibusdam, ab aliis acu pingendi: & sane videri potest pro acu pingere interdum accipi, ut a Divo Hieronymo. Species tamen quædam proprie est acu pingendi, cum clavi, aut patagia, aut segmenta, aut scutulæ, aut tessellæ sic aliæ aliis in veste superassuuntur, ut plumam avium referant: unde & plumariorum & plumandi nomen o tam est per similitudinem traductum: aut quum sine assumento acu pingendo, plumæ avium inferuntur. Id indicat Prudent. Hamart. 295.

— hanc videas lascivas præpete cursu,
Venantem tunicas, avium quoque versicolorum
Indomenta novis texentem plumea telis. Hæc ille.

Part auro plumata nitet. Lucan. lib. 10. 125.

Plumasco, [πτιλόομαι] ĕre. Plumatum fieri. Plin. lib. 10. cap. 53. Pullus ab eodem tempore plumascit.

Plumiger, ĕra, ĕrum. Adj. Plin. lib. 10. cap. 22. Velluntur quibusdam locis bis anno. Rursus plumigeri vestiuntur. De anseribus.

Plumipes, ĕdis. Adj. [πτιλόπους] Catul. 53. 27.
Adde huc plumipedes, volatilesque. Ante dixerat, Pennipesve Perseus.

Plumbum, i. n. [μόλυβδος] Metalli genus notissimum. Plin. lib. 34. cap. 16. Sequitur natura plumbi. Ejus duo sunt genera, nigrum atque candidum: pretiosissimum candidum, a Græcis appellatum est Cassiteron. Et in fine capitis, Plumbi nigri origo duplex est, Aut enim sua provenit vena, nec quicquam aliud ex se parit: aut cum argento nascitur, mistisque venis conflatur. Hor. 1. Epist. 10. 20.
Purior in vicis aqua tendit rumpere plumbum. &c. Intelligit Fistulam plumbeam.

Plumba, numero plurali non dicimus, inquit Varr. de L. L. lib. 8. 40. extr. quod quæ sub mensuram, ac pondera potius, quam sub numerum succedunt, multitudinis vocabulo efferri non debeant. [Nimirum, quia plumbum in genera discretum non est. Et tamen vidimus supra duo genera veteres fecisse, sed non plura. Itaque cum Olei plura jam genera fiat, non reprehendendum videtur, quod juniores Olea pluraliter usurpant, licet id ipsum ibidem Varro reprehendat.

Liquidum plumbum. Hor. 1. Carm. 35. 20.
Vitiatum. Ovid. 4. Met. 122.
Plumbum, pro Glande plumbea. Ovid. 2. Met. 727.
— quam quum balearica plumbum
Funda jacit. Virg. 5. Æn. 405.
Aodax. Stat. 1. Silv. 3. 67.
Vulnificum. Valer. 1. Argon. 420.
Plumbum, Genus vitii in oculis. Plin. lib. 25. cap. 13. Hac commanducata, si oculus subinde liniatur, plumbum, quod est genus vitii, ex oculo tollitur.

Plumbeus, a. um. Adj. [μολύβδινος] Quod est ex plumbo. Plaut. Trin. 4. 2. 120.
Cui si capitis res siet, nummum nunquam credam plumbeum. In quem locum sic Erasm. Nummum plumbeum hyperbola proverbiali pro Minimo pecuniæ posuit. conf. Cas. 2. 3. 40. Most. 4. 2. 2.
Auster plumbeus. Hor. 2. Serm. 6. 18. h. e. Gravis. Mortales enim aggravat more plumbi. [Nisi potius a Colore epitheton sumsit, siquidem & Nigerrimus Virgilio dicitur. V. in AUSTER.
Canalis plumbeus. Columel. lib. 8. cap. 3.
Color plumbeus. Plin. lib. 11. cap. 52. Igitur vitæ brevis signa ponit Aristoteles, raros dentes, plumbeum colorem. h. e. Plumbum referentem, qualis apparet in iis, qui ictero nigro laborant.
Gladio plumbeo jugulare, est Futili levique argumento convincere quempiam. Cic. 1. Att. 13. Quom illum plumbeo gladio jugulatum iri tamen diceret. Idem lib. 4. de Fin. 48. Invalidum argumentum, Plumbeum vocat pugionem.
Glans plombea. Lucret. lib. 6. 177.
Mortarium plumbeum, apud Plin. lib. 34. cap. 18.
Pondera plumbea. Propert. lib. 3. 4. 65.
Thorax plumbeus. Plin. lib. 7. cap. 20.
Iræ plumbeæ. Plaut. Pœn. 3. 6. 18. i. e. Quæ diu insident pectoribus.
Ingenium plumbeum, per translationem, dicitur Obtusum, & Hominem plumbeum Plautus appellat Lividum. Terentius vero Obtusum & stupidum, in Heaut. 5. 1. 4.
— in me quidvis harum rerum convenit,
Quæ sunt dicta in stultum, caudex, stipes, asinus, plumbeus.
[Plautinum locum non reperi.
Plumbeum esse in re aliqua. Cic. 1. Tusc. 71. In animi cognitione dubitare non possumus, nisi plane in physicis plumbei simus, quin nihil sit animis admistum.

Plumbea, æ. f. Pila, vel glans plumbea. Spartian. Severo cap. 11. Mortuus ictu plumbeæ. conf. PLUMBATA.

Plumbārius, a, um. Adj. [μολυβδικός] Quod ad plumbum pertinet: ut, Plumbaria officina. Plin. lib. 34. cap. 18. [In hac & seq. dict. videtur de Plumbo candido exponendum, quod & Stannum dicitur.

Plumbārius, i. m. [μολυβδουργός] Qui facit opera ex plumbo. Aurelius Arcad. in l. ult. D. de jur. immunit. Plumbarii, ferrarii, lapidarii.

Plumbōsus, a, um. Adj. [μολυβδώδης] Quod plurimum plumbi habet admistum. Plin. lib. 34. cap. 18. Est & molybdæna quam alibi galenam vocavimus, plumbi & argenti vena communis. Melior hæc, quanto magis aurei coloris, quantoque minus plumbosa, friabilis, & modice gravis. Idem lib. 33. cap. 6. Fæx ejus intelligitur plumbosissima.

Plumbo, [μολυβδόω] āre. Ferruminare, vel plumbo conglutinare. Cato R. R. cap. 21. Modiolos qui indat & plumbet operæ fabri.

Plumbatus, a, um. Partic. Plin. 10. 33. Plumbatis eos sagittis decutiunt indigenæ.
Jacola plumbata. Solin. cap. 46.

Plumbata, æ. f. [μολυβδίδες] inquit Perottus, Pila plumbea, quam veteres peregrino vocabulo Martiobarbulum vocabant. A quo & Milites qui his utebantur, Martiobarbuli appellati sunt. Veget de Re Milit. lib. 1. cap. 17. Plumbatarum quoque exercitatio, quas martiobarbulos vocant, est tradenda junioribus, &c. Alciatus vero, Plumbatæ, inquit, sunt Jaculi genus, quum dimcta virga in capita ferrum apponitur, dein undique tribuli plumbo affixi, unde nomen datum. Jaciuntur manu. Earum duo genera, tribulatæ, & mamillatæ: quarum formam diffusius leges in Theodosii officiis.

Plumbātūra, æ. f. [μολύβδωσις] Ferruminatio, & quæcunque conjunctura plumbo facta. Cassius apud Paul. in l. In rem actio. §. Item quæcunque. D. de rei vendicatione, Ferruminatio per eandem materiam facit confusionem: plumbatum non efficit.

Plumbāgo, ĭnis. f. [μολύβδαινα] Metalli genus, plumbi & argenti naturam referens. Plin. lib. 34. cap. 18. Quidam limatum plumbum sic terunt; quidam etiam plumbaginem admiscent.
Plumbago, Vitium gemmarum. Plin. lib. 37. cap. 5. Hæc coloris vitia: illa corporis, capillamentum, sal, plumbago. Paulo post, Frequens & iis plumbago, hoc est, ut in sola plumbei videantur.
Plumbago. Herba: de qua sic Plin. lib. 25. cap. 13. Nascitur vulgo molybdæna, id est plumbago, etiam in arva, folio lapathi, crassa radice, hispide.

Plŭo, ŭvi & ŭi, ūtum, [ὕω, ὀμβρέω, βρέχω] ĕre. Dicitur proprie aqua cælestis, quum guttatim in terram cadit. Cic. 2. de Nat. Deor. 111.
Has Græci stellas Hyadas vocitare suerunt. A pluendo: ὕειν enim est pluere. Plin. lib. 16. cap. 26. Etiam si non pluat.
Pluit. Varr. lib. 8. de L. L. 60. Quidam reprehendunt, quod pluit & luit dicamus in præterito, & præsenti tempore, quum analogiæ sui cujusque temporis verba debeant discriminare: falluntur, nam est, ut putant, aliter, quod in præteritis u dicimus longum luit, pluit: in præsenti breve luit, pluit.
In terris pluere. Virg. 10. Æn. 807.
Aliquando id quod cælum pluit, ponitur in accusativo. Valerius Maximus, lib. 1. cap. 6. 5. in Piceno lapides pluisse. Al. Lapidibus.
Aliquando in ablativo. Liv. lib. 36. 37. Tarracinæ & Amiterni nuntiatum est aliquando lapidibus pluisse. Sic Cic. 2. de Divin. 58. Sanguine pluisse Senatui nuntiatum est. Alia exemplaria legunt Sanguinem.
Pluit terra. Liv. 10. 31. Nam & terra multifariam pluvisse, & in exercitu Appii Claudii plerosque fulminibus ictos nuntiatum est. Al. Terram.
Pluere, Decidere translate Virg. 4. Georg. 81.
Nec de concussa tantum pluit ilice glandis.
Pluverat, Plusquamperfectum ab antiquo Pluveo. Plaut. Men. prolog. v. 63.
Nam rus ut ibat, forte ut multum pluverat. Scalig.

Pluens, entis. Partic. Spargens in modum pluviæ. Lactant. in carm. de passione Christi,
— spinisque caput crudelibus haustum
Undique diva pluens vivum super ora cruorem.

Pluor, ōris. m. Imber. Laberius apud Nonium 3. 181. Pedem ex taberna tulimus, tantus cum staret pluor.

Plŭvia, æ. f. [ὑετός, ὄμβρος, βροχή] notum. [Forte Adj. est, & subauditur Aqua.
Vis & incursus pluviarum. V. INCURSIO.
Ingens pluvia. Virg. 1. Georg. 325.
Tenues. Virg. 1. Georg. 92.
Colligit pluviam ros. Virg. 9. Ecl. 63.
Denuntiat cæruleus pluviam, igneus Euros. Virg. 1. Georg. 453. De Sole.
Fiunt pluviæ. Lucret. lib. 6. 729.
Gravati pluvia. Virg. 9. Æn. 437.
Impendet pluvia. Virg. 4. Georg. 191.
Metuere pluvias. Cic. 16. Att. 16.
Rarescunt nubila pluviis. Stat. 1. Silv. 2. 186.

Plŭvius, a, um. Adj. [ὑέτιος] ut,
Aqua pluvia, Quæ pluta est. Plin. lib. 10. cap. 43.
Aquæ pluviæ arcentur. Cic. pro Muren. 22.
Aer pluvius, h. e. Pluviosus. Stat 5. Silv. 1. 104.
Arcus pluvius, Iris. Hor. de Arte Poet. 18.
Auster pluvius, Pluviam inferens. Ovid. 1. Met. 66.
Cælum pluvium. Varr. 1. de R. R. cap. 13.
Frigus. Columel. lib. 6. cap. 27.
Hyades pluviæ. Virg. 3. Æn. 516.
Imber. Ovid. 6. Fast. 282.
Juppiter pluvius. Tibull. 1. 7. 26.
Arida nec pluvio supplicat herba Jovi. Juppiter pluvius olim dictus, cui pluviam & fecunditatem assignabant. V. Broekhus. ad eundem loc. Tibulli, & Montfauc. Antiq. Explic. T. 1. p. 44. Burm. ad Petron. cap. 44. Havercamp. ad Tertull. Apol. cap. 5. p. 63. & Spanhem. ad Aristoph. Nub. v. 370.
Rores. Hor. 3. Carm. 3. 56.
Status cæli pluvius. Columel. lib. 2. cap. 10.
Ventos pluvios vocat Hor. 1. Carm. 17. 4. h. e. Pluviam inducentes.
Ver pluvium Columella nominat, in quo sæpe fit pluvia: in præf. lib. 1.

Pluviālis, e. Adj. [ὑέτιος, ὀμβροφόρος] Idem.
Aqua pluvialis. Columel. lib. 1. cap. 5.
Austri pluviales. Virg. 3. Georg. 429.
Dies. Columel. lib. 2. cap. 13.
Frigus. Claud. De Nilo, 3.
Fungi. Ovid. 7. Met. 393.
Signum pluviale Capellæ. Ovid. 5. Fast. 113.
Undis pluvialibus auctus torrens. Idem 2. Fast. 219.
Hœdi pluviales. Stellæ duæ sunt, quas Auriga (quod signum cæleste est super cornua Tauri) in manu tenet Virg. 9. Æn. 668.
Quantus ab occasu veniens pluvialibus Hœdis
Verberat imber humum. Dicti sunt autem Pluviales, quod eorum ortus & occasus tempestates gravissimas facit.

Pluviātĭlis, e. Adj. Idem. Columel. lib. 9. cap. 1. Si naturalis defuit aqua, vel inducitur fluens, vel infossi lacus Signino consternuntur, qui receptam pluviatilem contineant.

Pluviatĭcus, a, um. Adj. Idem. ut, Aqua pluviatica. Marcell. Emp. cap. 8.

Pluviōsus, a, um. Adj. [ὀμβρώδης] ut, Annus pluviosus, in quo fuerunt frequentes pluviæ. Plin. lib. 18. cap. 25. Nubilo occasu pluviosam hiemem denuntiat.

Plus, cum compositis & derivatis, V. in MULTUS.

Plutarchus, i. m. [Πλούταρχος] Chæroneus, Trajani temporibus, a quo in Illyricum missus Consulari potestate, jussusque omnibus Illy-

ricis magistratibus ut absque eo nihil agerent, multis libris editis, qui supersunt, notissimos est. V. Voss. de Hist. Græc. 0. 10.

Plutarchus alter, Nestorii filius, Atheniensis sophista, præceptor Syriani, qui scholæ præsidebat Atheniensi sub Juliano principe. Auctor utriusque Suidas.

Pluteus, i. m. Machina, ad expugnandos muros, quæ ad similitudinem absidis contexitur e vimine, & ciliciis, vel coriis protegitur, ternisque rotulis: quarum una in medio, duæ in capitibus apponuntur: in quamcunque partem volueris, admovetur, more carpenti. Quos obsidentes applicant muris, eorumque munitione protecti, sagittis, sive fundis, vel missilibus defensores omnes de propugnaculis civitatis exturbant, ut scalis ascendendi facilior præstetur occasio, ut ait Vegetius de Re Mil. 4. 15. Cæs. 7. Bell. Gall. 25. Semperque hostibus spes victoriæ redintegrabatur, eo magis quod deustos pluteos turrium videbant, nec faciles adire apertos ad auxiliandum animadvertebant. Livius, Cratibus, pluteisque, & linteis contectus. V. Lips. Poliorc. lib. 1. Dial. 7.

Inter Pluteos & Vineas interest. Nam plutei, ut quidam volunt erant similes illis appendicibus, quas ædificiis applicamus, & tectum in unam partem devexum habebant, ut & plutei, in quibus scribimus: vineæ in utramque partem devexitatem tecti habebant. Ex Turnebo.

Expedire pluteos. Tacit. 2. Hist. 21.

Plutei, etiam Tabulæ quibus aliquid præsepiretur, dictæ sunt, inquit Paulus ex Festo.

Pluteum, Sueton. in Calig. cap. 26. accipere videtur pro Fulcro tori discubitorii, quum inquit, Quosdam summis honoribus functos, ad essedum sibi occurrere togatos per aliquot passuum millia: & cœnanti, modo ad pluteum, modo ad pedes stare succinctos linteo, passus est. Martial. lib. 3. 40.

Exciduntque senem, spondæ qui parte jacebat:
Namque puer pluteo vindice tutus erat.

Plutei, Librorum & tabularum, signorumque repositoria. Juven. 2 Sat. 7.

Et jubet archetypos pluteum servare Cleanthas. [Puto intelligi Pluteum scribantis, ut seq. loco.

Pluteus, Tabula, qua utuntur ii, qui litteris dant operam, & scribunt. Pers. 1. Sat. 106.

Nec pluteum cædit, nec demorsos sapit ungues. Ubi Interpres, Qui moram stilo, judiciumque adhibent, in ipso limæ labore inter interdum, aut sollicite cogitabundi, vel pluteum cædunt, vel ungues arrodunt, vel caput scabunt.

Pluteum etiam dicebant Spatium id quod inferiores columnas a superioribus, pro longitudine in fronte discernebat. Ulpian. in l. Fundi nihil. § Quæ pictæ. D. de actionib. empti, Reticuli circa columnas, plutei circa parietes, Item cilicia vela, ædium non sunt.

Pluteum, i. n. Vitruv. lib. 10. cap. 20. Supra caput collocatum erat pluteum, turriculæ similitudine ornatum. V. Gloss. Lat. Gr.

Plutealis, e. Adj. Unde a Cic. Sigilla plutealia, Imagunculæ pluteis, id est tabulis inclusæ dicebantur: ad Attic. lib. 1. 8. Legitur & Putealia. [Hæc sigilla intelligit, quæ Juvenalis ait Pluteum servare.

Pluto vel Pluton, ōnis. m. [Πλούτων, Ἅδης, Ἀΐδης, Ἀϊδωνεύς] Saturni filius ex Ope conjuge, & frater Jovis atque Neptuni: ab opibus nomen habet. Græce enim πλοῦτος opulentia est. Qui quum ad regni divisionem venissent, Plutoni, qui natu minor erat, & Agesilaus vocabatur, pars Occidentis obtigit, secus inferum mare: Jovi plaga Orientalis: Neptuno insulæ. Hinc datus est locus fabulæ, ut Jovi imperium cæli, Neptuno maris, Plutoni inferorum obtigerit, Statio teste. Pluto autem, Summanus. Dis, Orcus, Uragus ab urgendo, Vedius Juppiter dictus fuit. Idem Quietalis est appellatus, quasi mors quies sit ærumnarum. Hujus uxorem fuisse Proserpinam Cereris filiam ex poetis, & ex Claudiani maxime de Raptu Proserpinæ poemate satis constat.

Dis quare Pluton dictus, notat Cic. 2. de Nat. Deor. 66. Terrena autem vis omnis atque natura Diti patri dedicata est, qui Dis, ut apud Græcos πλούτων, quia & recidant omnia in terras, & oriantur e terris.

Illacrymabilem Plutona placare. Hor. 2. Carm. 14. 6.

Superbus Pluton. Senec. Herc. OEth. 9.

Torvus. Juven. 13. Sat. 50.

Plutōnius, a, um. Adj. attributum ex Plutone deductum. Hor. 1. Carm. 4. 17.

Et domus exilis Plutonia,
Quo simul mearis, &c. Dicitur Exilis, quod inanis & vacua sit, ut apud Virg. 6. Æn. 269.
Perque domos Ditis vacuas & inania regna. Sic & Hor. 1. Serm. 6. 45.
Exilis domus est, cui non & multa supersunt. Turneb.

Plutonium, i. n. [Πλουτώνιον] est Os in parvo quodam imminentis montis supercilio, ita commensuratum, ut hominem suscipere possit, mira profunditate. Strab. lib. 13. ubi mira quædam de eodem Plutonio foramine recenset. Est autem in Laodicea regione Asiæ ad Hierapolim.

Plutonia, Loca quædam pestifera in Asia. Cic. 1. de Divin. 79. Quid enim? non videmus quam sint varia terrarum genera: ex quibus & mortifera quædam pars est, ut & Amsancti in Hirpinis, & in Asia Plutonia quæ videmus. Turnebus, Plutonia, inquit, Specus sunt in Asia, tetrum & pestiferum halitum evomentes, omniaque accedentia animalia statim enecantes, ut ad Hierapolim Plutonium describitur a Strabone, & Charonium ad Thymbriam vicum Cariæ. Spiracula Ditis Maro vocat, ut quodam loco dicimus. Hæc ille, 5. 22.

Plūtus, i. m. [Πλοῦτος] a Græcis fingitur esse Divitiarum deus, quem in adventu claudum esse volunt, in recessu alatum: hoc nimirum innuentes, quod serius quidem opes contrahantur, partæ autem nisi frugaliter dispenses velocissime dilabantur. Eundem & cæcum faciunt, & judicii expertem, propterea quod indignissimum quemque opibus affluere videmus: probos autem & condignos in re tenuissima versari. V. Luciani Timonem.

Est item hujus nominis Comœdia apud Aristophanem.

Pluvia, Pluvialis. V. pluo.

Pluvialia, æ. f. Una ex insulis fortunatis. Plin. lib. 6. cap. 32. Ab ea tantundem ad Occasum versus, Pluvialiam Caprariamque; in Pluvialia non esse aquam nisi ex imbribus.

P L Y

Plynteria, orum. n. [Πλυντήρια] Dies festi erant apud Athenienses Minervæ, vel, ut alii volunt, Aglauro Cecropis filiæ, sacri, qui inter nefastos numerabantur. V. Plutarch. in Alcibiade, & Athen. lib. 3. conf. Hesych.

P N

PNA. Pecunia.

P N E

Pneuma, ătis. n. [πνεῦμα] Spiritus, flatus. Hinc

Pneumătĭcus, a, um. Adj. [πνευματικός] ut, Organa pneumatica, i. e. Spiritalia: hoc est quæ vi flatus vel spiritus aliquid hauriunt & attrahunt. Plin. lib. 19. cap. 4. E puteo pertica, organisve pneumaticis, vel tollenonum haustu rigandos. V. Heronis Alexandrini Spiritalia.

Ratio pneumatica, in Musicis. Idem lib. 7. cap. 37. Ctesibius laudatus pneumatica ratione & hydraulicis organis repertis.

Pneumon, ōnis. m. [πνεύμων] Latine Pulmo dicitur, a πνέω spiro. Unde Pneumonia, quæ & Peripneumonia, Inflammatio pulmonis, cum ex aliis causis, tum ex destillatione vehementi, vel synanchia, vel suspirio, vel pleuritide proveniens, ut sanguis inde copiosus excreari soleat. Hunc morbum & περιπνευμονικόν Græci appellant, teste Cels. lib. 4. cap. 7. V. peripneumonia. Hinc

Pneumōnicus, a, um. Adj. [πνευμονικός] Quod ad pulmones pertinet, ut Pneumonici, Qui laborant ex pulmone, qui Latine dici possunt Pulmonarii: sicut a Columella, Ovis, pulmonaria dicta est, Cujus pulmo vitiatur. V. pulmo.

Pneumomphălon, i. n. [πνευμόμφαλον] Dilatatio est in umbilico. Galen. in Finition. Medic.

P N I

Pnigeus, ei. m. [Πνιγεύς] Vicus in Ægypto, prope Phœnicum portum e regione Pedoniæ insulæ, juxta Parætonium. Strab. lib. 16.

Est etiam [πνιγεύς] Pyramidula, qua repente lucerna extinguitur. Vitruv. 10. 13. V. Bald. Lex. Vitruv. p. 91.

Pnigītis, alias Pignītis, idis. f. [πνιγῖτις] Terra est Eretriæ simillima, grandioribus tantum glebis, & glutinosa, cui effectus idem, qui Cimoliæ, infirmior tamen. Plin. lib. 35. cap. 16. & 17.

P O

POB. Publius. POM. Pompejus. POMP. Pompejus, Pomponius, Pomptine, scil. Tribu. PON. MAX. Pontifex Maximus. PONT. MAX. DICT. PERP. Pontifex Maximus Dictator perpetuus. PONT. SAL. Pontifex Saliorum. POP. Popilia, scil. Tribu. POP. ROM. Populus Romanus. POR. OST. Portus Ostiensis. PORT. Portumnalia. POS. Posuit, Post. POS. MA. DVL. Posuit marito dulcissimo, vel Matri dulcissimæ. POS. CON. Post Consulatum. POSQ. EOR. Posterisque eorum. POST. Postea, Postumus. POT. Potestas.

P O B

Poblicia Tribus. V. tribus.

P O C

Pocillator, Pocillum, V. post poculum, in poto.

Pocœnium, vel Postcœnium, i. n. [μεταδειπνον] ab Hermolao Barbaro eleganter fictum nomen, pro Comessatione quæ fit post cœnam.

Poculentum, Poculentus, Poculum, V. in poto ad fin.

P O D

Pŏdagra, æ. f. penult. c. [ποδάγρα] Pedum dolor: πούς, pes; ἄγρα, captura. Martial. lib. 1. 99.

Litigat, & podagra Diodorus, Flacce, laborat. Plin. 26. 10. Podagræ morbus rarior solebat esse, non modo patrum avorumque memoria, verum etiam nostra, peregrinus & ipse. Nam si Italiæ fuisset antiquitus, Latinum nomen invenisset. Insanabilis non est credendus: quippe quando in multis & sponte desinit: & in pluribus curatur.

Corpora fœda podagra. Tibul. lib. 1. 9. 73.

Fera podagra. Seneca de Vita beata, cap. 17. Delinimenta magis quam remedia podagræ meæ compono, contentus si rarius accedit, & si minus fera minatur.

Locuples. Juven. 13. Sat. 96.

Nodosa. Ovid. 1. de Pont. 3. 23.

Tarda. Hor. 1. Serm. 9. 32.

Turpes. Virg. 3. Georg. 299.

Ardere podagræ doloribus. Cic. 5. de Fin. 94.

Cruciari doloribus podagræ complures annos maximis. Cic. 2. Tusc. 45.

Juvant fomenta podagram. Hor. 1. Epist. 2. 52.

Podagrĭcus, a, um. Adj. [ποδαγρικός] Qui podagra laborat. Plin. lib. 20. cap. 8. Omnes hæ & podagricis utiles, & sanguinem rejicientibus. Homo podagricus. Vitruv. 8. 3.

Podagrōsus, a, um. [ποδαγρώδης] aliud Adj. Plaut. Merc. 3. 4. 8.

Sed tandem si podagrosis pedibus esset Eutychus, &c.

Podăger, gri. m. [ποδαγρικός] Podagra laborans. Claud. Epigr. 79. 4.

Atque nihil prorsus stare putas podager. V. Plin. 35. 15.

Podagrus, i. m. [ποδαγρός] Idem.

Pŏdălīrius, i. m. [Ποδαλείριος] teste Homero lib. 2. Iliados 732. Filius fuit Æsculapii & frater Machaonis, qui ob solertiam medicinæ artis una cum fratre ex Creta ad Trojanum bellum convocatus fuit. De quo Ovid. 2. de Arte Am. 735. Occurrit & Adjective.

Podarge, es. f. [Ποδάργη] Equæ velocissimæ nomen, ex qua Zephyrus Xanthum & Balium Achillis equos progenuit, ut comminiscitur Homer. 16. Iliad. 150. Dicta Podarge, a pedum velocitate.

Podargus, i. m. [πόδαργος] Pedibus velox. Æthon & Podargus duo equi Hectoris apud Homerum Iliad. 8. 185. a pedum celeritate sic dicti. Pro Flagrante cupiditate a Budæo, & Præcipiti celeritate usurpantur.

Digitized by Google

PODERIS, is. m. [ποδήρης] Tunica corpori astricta, usque ad pedes descendens. Isidor. 19. 29.
Indutus podere. Tertull. adv. Judæos, cap. 11.
PODEX, icis. m. [πρωκτός] Posterior pars corporis pudenda. Juven. 2. Sat. 12.

— sed podice lævi,
Cæduntur tumidæ, medico ridente, mariscæ.

Turpis podex. Hor. Epod. 8. 6.
PODICUS, a, um. [ποδικός] Pedester, a Gen. Gr. ποδός, pedis. Martian. Capell. 9. p. 382. Temporum alia simplicia sunt, quæ podica etiam perhibentur.
PODISMUS, i. m. [ποδισμός] est Dimensio pedibus facta, a v. ποδίζω Budæus. Veget. de Re Mil. lib. 2. cap. 7. Mensores sunt, qui ad podismum dimetiuntur loca, in quibus tentoria milites figant, vel qui hospitia in civitatibus præstant. Hinc
PODISMATUS, a, um. Partic. a verbo Podismare. Pedibus mensuratus. Frontin. de Colon. p. 132. edit. Goes. Alii termini spissiores sunt, id est, sine mensura vel numero podismati sunt.
PODIUM, i. n. [πόδιον] Locus ad spectandum habilis, a Pede nomen habens: sive quia pedis modo projectura illa, quæ podium facit, procedat; sive quod ad pedes ædificiorum strui consuevisset, sive quod in eo pedibus hæreamus. Nunc volgo dicitur Mænianum. Solet enim fieri extra domus parietem, locus porrectus instar pulpiti, mutulis e marmore suppositis. Juven. 2. Sat. 146.
Omnibus ad podium spectantibus. Suet. Neron. cap. 12. Ceterum accubans primum parvis foraminibus, deinde toto podio adaperto spectare consueverat.
Podio tenus. Plin. 5. Epist. 6. Apollinari, Est & aliud cubiculum a proxima platano, viride & umbrosum, marmore excultum podio tenus, &c.

P O E

PŒAN, antis. m. [Ποίας] Pater Philoctetis, qui ab eo Pœantius, & Pœantides a poetis appellatur. Ovid. 5. Trist. 2. 3.

Pæne decem totis aluit Pœantius annis
Post sævum tumidum virus ab angue datum.

PŒANTIUS, a, um. Adj. Ovid. 13. Met. 45.

— non te, Pœantia proles,
Expositum Lemnos, nostro cum crimine, haberet.

Heros Pœantius. Idem Rem. Amor. 111. Genus Pœantium. Sen. Oeth. 11.
PŒCILASIUM, i. n. [Ποικιλάσιον] Urbs Cretæ. Ptolemæo lib. 3. cap. 17.
PŒCILE, es. f. [Ποικίλη] Porticus fuit Athenis, Latine dici potest Varia, sive Variegata, a multiplici pictura. Græci enim ποικίλον Varium dicunt. Unde & lapis Sienites vocatus est Pyrrhopœcilus, a varietate rubentium macularum. In hac autem porticu, quæ Græcis στοά, Zenon philosophus discipulos docebat, teste Pausan. Eliac. α. p. 170. Wech. unde οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς, & στωϊκοί, subaudito φιλόσοφοι, minus οἱ ἀπὸ τῆς ποικίλης dicti fuerunt. Plin. lib. 35. cap. 9. Hic & Athenis pinxit porticum, quæ Pœcile vocatur, gratuito, quum partem ejus Mycon mercede pingeret. De Polygnoto Thasio. Fuit & in Elide porticus Pœcile, quæ a Plinio 36. 15. Heptaphonos appellatur, quoniam septies eadem vox in ea reddebatur.
PŒESSA, æ. f. [Ποιήεσσα] Insula est in mari Carpathio, notiore nomine Rhodus dicta. Plin. lib. 5. cap. 31.
PŒMA, V. POEMA.
PŒMENIS, idis. f. [Ποιμενίς] Canis femina ex canum eorum numero, qui Actæonem laceraverunt, dicta a fidelitate, quam gregi observat, vigilantioris pastoris officio defuncta. ποιμὴν enim pastorem significat. Ovid. 3. Met. 215.

— pecudesque sequuta
Pœmenis, & natis comitata Harpyia duobus.

PŒNA, æ. f. [ποινή, δίκη, τιμή, ζημία, ἐπιτίμιον] Malum, quo quis ob delictum afficitur. Ulpian. in l. Si quis forte. D. de pœnis, Et sunt pœnæ, quæ quidem vitam aut adimant, aut servitutem adjungant, aut civitatem auferant, aut exilium, aut coercitionem corporis contineant.
Pœna, a puniendo, vel a pœnitendo, quod post peccatum sequitur. Varr. lib. 4. de Ling. Lat. 36. [Nisi potius a Pœna, verbum Pœnio, sive Punio, ut Græcum Ποινάω a Ποινή. Sic Culpo, a Culpa, non contra.
Animadversio & Pœna. Cic. ad Brut. 15. In hoc: fortasse quod in animadversione pœnaque durior, nisi fortasse utrumque tu.
Molcta pœna. Cic. 3. de Legib. 6. Quum magistratus judicassit, interrogassitve, per populum molctæ pœnæ certatio esto.
Ne major pœna quam culpa sit, cavendum est. Cic. 1. Off. 89.
Naturæ pœna est mors: iracundiæ tormentum atque cruciatus. Cic. 11. Philip. 3.
Perjurii pœna divina, exitium: humana, dedecus. Cic. 2. de Legib. 22.
Scelerum pœnæ. Virg. 8. Æn. 666.
Arbiter pœnarum alicujus. Sen. Theb. 1.
Causa pœnæ cruenta. Ovid. 3. Trist. 5. 44.
Imago pœnæ. Sil. lib. 16. 70.
Inter pœnas. V. INTER.
Amara. Juven. 13. Sat. 247.
Crudeles. V. CRUDELIS.
Debitæ. Senec. Herc. fur. 9.
Gravissimæ legum. Cic. in Pison. 50.
Hilaris. Martial. lib. 3. 20.

Sirenas hilarem navigantium pœnam,
Blandasque mortes, gaudiumque crudele. [Oxymôron.

Indeprecabilis pœna. Gell. lib. 1. cap. 13.
Ingens. Senec. Thyest. 1.
Lætæ. Ovid. 1. Epist. Sabin. 79. Heins. Læso pro fœdere.
Levis. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Meritæ. Ovid. 4. Fast. 239.
Minor pœna merito, nocuit mala lingua duobus. Ovid. 2. Amor. 2. 49.
Mitior. Quintil. lib. 8. cap. 4.
Præsens. Senec. Hippol. 2.
Tardior. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Tristis. Ovid. 2. Trist. 294.
Vehemens. Juven. 13. Sat. 196.
Accipere pœnas. V. ACCIPIO. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 167.

Accipe quas merui pœnas: en ora fatiscunt, &c.
Addere pœnam. V. ADDO.
Afficere pœna. Cic. 2. Off. 18.
Agere pœnam. V. AGO.
Ascribere pœnam. V. ASCRIBO.
Audire pœnas. Tacit. 2. Ann. 40.
Capere pœnam. V. CAPIO.
Capere pœnas pro. Sallust. in Jugurth. cap. 68. Dum pro civibus suis, viris fortissimis atque miserrimis, pœnas caperent. Caperent, i. e. Ferrent, subirent. [Immo Exigerent, Ulciscerentur perfide obtruncatos, & manibus eorum pœna nocentium parentarent. Sic & in seqq.
Capere pœnas verborum, mentisque profanæ. Ovid. 2. Met. 832.
Capere pœnam in hostem, h. e. Hostem afficere supplicio. Curt. lib. 4. 6. extr. [Forte tamen In hoste scribendum, quod idem est ac De hoste.
Cogere in pœnam. Plin. lib. 8. cap. 16.
Commeruisse pœnam. Ovid. 2. Trist. 83.
Committere pœnam. Quintil. lib. 7. cap. 5.
Compescere aliquem pœnis. Hor. 1. Serm. 8. 31.
Conscripserunt edictum Prætores cum pœna & judicio. Cic. 3. Off. 80.
Constituere pœnam. V. CONSTITUO.
Constituta reticentiæ pœna etiam est a Jurisconsultis. Cic. 3. Off. 65.
Consurgere in pœnam. Plin. lib. 8. cap. 16.
Contineri præmio & pœna Rempublicam dixit Solon. Cic. ad Brut. 15.
Contrahere pœnam. V. CONTRAHO.
Decerni potuit pœna decentior. Senec. Thyest. 2.
Dependere pœnas. Cic. pro Sext. 140. Omnes fere Reipub. pœnas aut præsenti morte, aut turpi exsilio dependerunt.
Differre pœnas. Ovid. 2. Met. 467.
Dare pœnas, Pati, Ferre. Cic. de Clar. Orat. 241. Nisi in facinore manifesto deprehensus, pœnas legibus & judicio dedisset.
Dare crudeles pœnas. Virg. 6. Æn. 583.
Dare pœnas temeritatis suæ. Cic. 9. Att. 12.
Dare pœnas meritas sanguine. Ovid. 4. Fast. 239.
Dare morte pœnas alicui, Occidi ab eo. Ovid. 9. Met. 578.
Dare capite pœnas alicui. Patercul. lib. 2. 4. pr. M'. Aquilio, capite pœnas dedit, quum initio belli Crassum Mucianum Proconsulem interemisset. De Aristonico loquitur.
Dare pœnas, quas pati meruimus. Ovid. 1. Met. 242.
Dedi satis superque pœnarum tibi. Hor. Epod. 17. 19.
Donat heu quantum pœnæ misero mens conscia. Lucan. lib. 7. 784.
Effugere pœnam. Cic. 12. Fam. 26. Non potes effugere hujus culpæ pœnam, te patrono: Marcus est adhibendus, &c.
Exerceri pœnis. Virg. 6. Æn. 739.
Exhaustum est satis pœnarum. Virg. 9. Æn. 356.
Exigere pœnas de aliquo. Ovid. 8. Met. 531.
Exigere pœnam. Plin. lib. 7. cap. 44.
Eximere aliquem pœnæ. V. EXIMO.
Expendere pœnas alicui. Cic. 2. Tusc. 13.
Expetere domestici sanguinis pœnam. Cic. de Arusp. Respon. 43. C. autem Gracchum mors fraterna, pietas, dolor, magnitudo animi ad expetendas domestici sanguinis pœnas excitavit.
Exsolvere pœnas. Catul. Argon. epigr. 62. 77.
Exsolvere aliquem pœna. Tacit. 14. Ann. 12.
Ferre pœnam. Cic. pro Domo 134. Pœnam hanc maternæ temeritatis tulit, ut, &c.
Finire pœnas. Ovid. 1. Met. 737.
Fit gravior pœna longa mora. Ovid. 1. de Pont. 2. 40.
Frangere pœnas, Mitigare. Lucret. lib. 4. 1078.
Habere pœnas. Cic. 2. de Legib. 44. Quo plus pœnarum habeo, quam petivi. i. e. Pœnarum eos plus dedisse vidi, quam exoptavi.
Imponere pœnas sontibus. Ovid. 2. Met. 522.
Inire pœnam. Ovid. 1. Amor. 7. 26.

Et potui pœnam fortis inire meam? Alii legunt,
Et valui, pœnam fortis in ipse meam? V. not. Heins. & Burm.

Instant factorum pœnæ. Ovid. 8. Met. 772.
Interponere pœnas. V. INTERPONO.
Ire in pœnas. Ovid. 5. Met. 668.
Irrogare pœnam alicui. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Irrogat nemo nocens sibi ipse pœnas. Senec. Her. OEth. 7.
Irrogare pœnas æquas peccatis. Hor. 1. Serm. 3. 118.
Levari a pœna. V. LEVIS.
Liberare pœna judiciorum innocentiam. Cic. 1. de Orat. 202.
Luere pœnas, Puniri. Suet. in Vesp. Augusto, cap. 1.
Luere pœnas justas. Hor. Epod. 17. 37.
Luere pœnas facinorum. Senec. Octav. 5.
Manet cunctos generis pœna una. Claud. 2. in Eutrop. 479.
Meditari pœnam in fratrem. V. MEDITOR.
Movere pœnas immeritas. Claud. 3. de Raptu Proserp. 139.
Multare aliquem multa & pœna. Cic. pro Corn. Balbo, 42.
Offerre pœnam. Liv. 6. Pœnam oblatam oculis deorum.
Omitte pœnas languidas longæ moræ. Senec. Theb. 1.
Patior sine crimine pœnam. Ovid. 9. Met. 372.
Pati pœnam culpa. Ovid. 3. de Pont. 6. 28. al. Pars.
Pati genus novum pœnæ. Ovid. in Ibin, 337.
Pendere pœnas, Exsolvere. Cic. in Pison. 50. Nisi pœnam patriæ diisque immortalibus eas, quæ gravissimæ sunt, furore atque insania penderet.
Pendere haud mediocres pœnas. V. Mediocris, in MEDIUS.
Pendere pœnam exsilio. Ovid. 10. Met. 232.
Pendere pœnas pro scelere. Lucret. lib. 5. 119.
Pendere pœnas gravissimas stultitiæ suæ. Cic. 11. Att. 8.
Perferre pœnam. Cic. pro Sext. 145. Si scelestum est amare patriam, pertuli pœnarum satis.
Perferre omnes acerbissimas pœnas impiorum. Cic. 2. de Lege Agrar. 91.
Perpeti pœnas pro crimine. Valer. 4. Argon. 431.
Persequi pœnas, pro Ulcisci. Cic. 5. Verr. 32. Pœnam octupli, sine ulla dubitatione commissam, non persequebatur.
Persolvere pœnas sceleris. Cic. 11. Philipp. 29. Pœnas diis hominibusque meritas, debitasque persolvat.
Persolvit is justas & graves pœnas Reip. Cic. de Amicit. 37.

Persolvere pœnas capite suo. Senec. Agamemn. 13.
Pervenire pœnam ad aliquem. Cic. ad Brut. 15.
Petere pœnas contumeliarum alicujus, pro Exigere pœnas de illatis contumeliis. Sallust. in Jugurtha cap. 65. Ut contumeliarum Imperatoris cure suo auxilio pœnas petat. Al. legunt In Imperatorem.
Petere pœnam ab aliquo. Cic. 1. de Invent. 89.
Placere pœnæ. Senec. Troad. 11.
Pœnitere crudelis pœnæ. Ovid. 2. Met. 612.
Poscere pœnas cum sanguine. Virg. 2. Æn. 72.
Præcepit magnas pœnas. h. e. De hostibus cepit ante quam ab eis caperetur. Sil lib. 6. 290.
Præstare pœnam. Ulpian. in l. 1. §. si plures. D. de eo per quem factum erit, &c. Si plures dolo fecerint, omnes tenentur: sed si unus præstiterit pœnam, cæteri liberabuntur.
Premit culpam pœna comes. Hor. 4. Carm. 5. 24.
Procedere ulterius in pœnam alicujus. Ulpian. in l. 1. §. Quum patronus. D. de offic. præfect. urb. Præfectus urbi aditus, pro modo querelæ corrigere eum, aut comminari, aut fustibus castigare, aut ulterius procedere in pœnam ejus solet.
Promere pœnam. Ovid. 1. Trist. 2. 63.
Proponere pœnam alicui. Catul. 96. 15.
Quærit novareque pœnam sceleribus parem. Senec. Thebaid. 1.
Recipere pœnas ab aliquo. Virg. 4. Æn. 656.
Recusare pœnam. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Reddere pœnas graves alicujus facti. Sallust. in Jugurth. cap. 14. ad fin. i. e. Gravissime puniri.
Reddere aliquem pœnæ. V. REDDO.
Relinqui pœnæ. Ovid. 14. Met. 217.
Solus, inops, exspes, leto pœnæque relictus.
Remanet pœna. Cic. in Pison. 95. Non in eo, cui facta est injuria, sed in iis, qui fecerunt, sceleris ac conscientiæ pœna remansit.
Remittere pœnam alicui. Quintil. lib. 7. cap. 2. conf. Ovid. 2. de Arte Am. 291.
Repetere pœnas ab aliquo. Cic. pro Rosc. Amer. 67. Hæ sunt impiis assiduæ domesticæque furiæ, quæ dies noctesque parentum pœnas a consceleratissimis filiis repetant.
Reposcere aliquem ad pœnas. Virg. 2. Æn. 139.
Repræsentare pœnas. Suet. Claud. cap. 34. V. REPRÆSENTO.
Reversura est pœna in caput ista tuum. Ovid. 1. de Arte Am. 340.
Ruere in pœnam suam. Senec. Octav. 17.
Sancire veterum malorum pœnas aliquibus. Stat. 3. Theb. 244.
Sancire pœna observantiam. Cic. pro Planc. 47.
Sequitur pœna scelus. Cic. de Arusp. Resp. 39.
Solvere pœnas. Ovid. 1. Met. 209.
Solvere pœnas breves tam magnis sceleribus. Senec. OEdip. 12.
Solvitur magnis injuria pœnis. Ovid. 5. Fast. 303.
Statui in eum pœna metalli debet. Ulpian. in l. 1. §. Quum patronus. D. de Off. præf. urb.
Subire pœnam. Cic. in Pison. 91. Neque ullam pœnam, quæ tanto facinori deberetur, non maluisti subire, quam, &c.
Sufferre pœnam. Cic. pro Flac. 96. Summi amoris in patriam vicissim nus pœnas, si ita diis placet, sufferamus.
Esse in pœna. Cic. pro Ligar. 13. Ut ea pœna, in qua adhuc Q. Ligarius sit, non videamur esse contenti.
Eris in pœnas non satis unus. Ovid. 2. Epist. 44.
Est pœna. Cic. pro Flacc. 48. Pœna est, ut opinor, Dorylensium gravior.
Sumere pœnas. Cic. 2. de Invent. 84. conf. Capere.
Sumere merentes pœnas. Virg. 2. Æn. 586.
Sumere sceleratas pœnas, Ob perpetratum scelus commeritas. Virg. 2. Æn. 576.
Suscipere pœnam scelere suo dignam. Cic. pro Lege Manil. 7. Non modo adhuc pœnam nullam suo dignam scelere suscepit. conf. Sustinere mox.
Suscitare pœnas alicui. Virg. 4. Georg. 455.
Sustinere pœnam. Cic. pro Domo, 135. Gravissimas pœnas affinitatis impurissimæ sustinere.
Sustinerem sempiternam pœnam, mea voluntate susceptam. Cic. Post red. ad Quir. pr.
Teneri pœna. Cic. 2. Q. frat. 3.
Trahere aliquem per omnem pœnam. Virg. 5. Æn. 786.
Transigere aliquod scelus levi pœna. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Venit quæ indigne pœna, dolenda venit. Ovid. 5. Epist. 8.
Vivere in pœnas alicujus. Senec. Troade, 10.
Urgeri pœnis. Virg. 6. Æn. 561.
Pœna ad triremes, antiquissima, usu vero apud nos frequentissima. Valerius 9. 15. 3. scribit, quendam jussu Augusti, quod se Octaviæ sororis utero genitum simularet, remo publicæ triremis affixum esse. Suidas quoque & Josephus lib. 17. scripserunt de illa pœna.
Pœna est etiam Furia. Valer. Flac. 1. 796.
Ultricesque Deæ, fasque & grandæva furorum
Pœna parens. V. Virg. Cul. v. 217. & ibi Taubm. & Cic. pro Domo 3.
Pœna & Beneficium, pro Diis habitos apud quosdam Æthiopiæ populos legimus. Sunt qui non ab Æthiopis, sed ab Assyriis & Persis Pœnam & Beneficium cultos fuisse adserant, illam, quod malorum: hunc quod bonorum largitorem esse opinantur. Alexand. Alexandrimus lib. 6 cap. ult.
PŒNĀLIS, e. Adj. ut, Pœnalis opera, Quæ ad pœnam pertinet. Plin. lib. 18 cap. 11.
Aquæ pœnales. Plin. 4. 8.
Civitas pœnalis. Justin. 38. 9. 9.
Claustra pœnalia. Ammian. 15. 5.
Exitium pœnale. Apul. 7. Met. p. 197. Elmenh.
Compar. Salvian. 5. de Gubern. p. 173. Illud indignius & pœnalius.
Superl. Idem adv. Avarit. 2. p. 254. Cogitantes quoque inter hæc horrenda & pœnalissima.
PŒNALITER, Adv. ut, Pœnaliter interire. Ammian. 16. 12.
Peccare pœnaliter. August. Confess. 10. 33.
PŒNĀRIUS, a, um. Adj. [ποινηφόρος] ut, Pœnaria actio. Quintil. lib. 4. cap. 3.
PŒNIO, vel PUNIO, ivi, itum, [κολάζω, τιμωρέω, ποτίζομαι] ire. Castigare, Pœna, vel supplicio afficere. Cic. 1. Off. 89. Prohibenda autem est maxime ira in puniendo.
Dolorem aut odium punire, est Odio ac dolori satisfacere. Hinc illud Cic. 14. Att. 12. O mi Attice, vereor ne nobis Idus Martiæ nihil dederint præter lætitiam, & odii pœnam ac doloris. Quasi diceret, Nostrum dolorem & indignationem, nostrumque in Cæsarem odium punivimus ejus quidem illius interitu, sed Rempublicam tamen in libertatem minime vindicavimus. conf. mox PUNIENDUS, & PUNITUS.
Punire maleficium, peccatum. Cic. pro Cæcin. 6. Et 2. de invent. 66.
Capite punire. Plin. Epist. 167.
Capite & tergo. Liv. 3. 55. extr.
Supplicio punire. Cic. pro Domo, 76. Tu supplicio puniendum putasti.
Pœnire dixit Lucret. more antiquo, pro Punire: ut lib. 6. 1238.
Pœnibat paulo post turpi morte, malaque
Desertos, &c. Sic, Mœrus, pro Murus; Mœnire pro Munire, ut supra etiam annotavimus. conf. Gell. 20. 1. & 11. 18.
PUNIOR, [τίνω, λάινω] iri. depon. Cic pro Milon. 34. Tu me iratum, Sexte, putas tibi, cujus tu inimicissimum multo crudelius etiam punitus es, quam erat humanitatis meæ postulare? Quintil. lib. 9. cap. 3. Fiunt & in verbis, inquit, figuræ; ut Fabricatus est gladium, & Inimicos punitus est: quod mirum minus est, quod in natura verborum est, & quæ facimus, patiendi modo sæpe dicere, ut Arbitror, Suspicor: & contra faciendi quæ patimur: ut Vapulo. Ideoque frequens permutatio est. conf. Nonius, 7. 27. & Barth. Adversf. 23. 9.
Punior, passivum. Ovid. 9. Met. 778.
Quod videt hæc lucem, quod non ego punior ipsa, &c.
PUNĪTUS, a, um. Partic. Cic. 2. de Invent. 28. Levius reus punitus, quam promeritus est. V. Salmas. ad Lamprid. Com. cap. 11.
PUNIENDUS, a, um. Partic. [κολαστέος] ut, Facinus puniendum. Cic. pro Milon. 18.
Senatus meam domum a magistratibus defendendam, a judicibus puniendam putavit. Cic. de Arusp. Resp. 16.
Iracundia est cupiditas puniendi doloris Cic. 1. de Orat. 220. [Nisi Gerund.
PUNITIO, ōnis. f. [κόλασις] Val. Max. lib. 8. pr. Punitione liberari. Judicata punitione. Tertull. ad Nation. 1. 16.
PUNĪTOR, ōris. m. [κολαστής] Cic. pro Milon. 36. At valuit odium, fecit iratus, fecit inimicus, fuit ultor injuriæ, punitor doloris sui.
Crassianæ stragis punitor astitit. Val. Max. 3. 4. 5.
Stuprosæ mentis punitor. Idem 6. 1. 8.
Vindex avaræ fraudis. Horat. libri 4. ode 9. 37. Commentator ap. Punitor, a Lamb. Quasi punitor. H. St.
PŒNICUS, i. m. a Deliis dictus Apollo; apud enim quoscunque populos, sui dii nomen novum accipiebant: de quo Alexandrinus Alexander Genial. dier. lib. 6. cap. 4.
PŒNĪTET, uit, [μεταμέλει, μετανοεῖν] ēre. dicimur, quum quæ ipsi fecimus, aut quæ de nostra voluntate nostroque consilio facta sunt, ea nobis post displicere incipiunt, & molesta esse, sententiamque in iis nostram demutamus. V. Gell. lib. 17. cap. 1. Et regit accusativum patientis rei cum genitivo agentis. Cic. 3. Att. 7. Alterum non potes, ut me non nostri consilii vitæque pœniteat.
Pœnitet, aliquando pro Tædet, pudet, seu dolet accipitur, & tunc interdum præsenti infinitivi jungitur. Ter. Phorm. 1. 3. 20.
Ita plerique ingenio sumus omnes, nostri nosmet pœnitet. i. e. Nostra contemnimus, inquit Donatus. Virg. 8. Ecl. 34.
Nec te pœniteat calamo trivisse labellum. Cic. Pœnitet defendere. Idem de Senect. 60. Num igitur si ad centesimum annum vixisset, senectutis eum suæ pœniteret? i. e. Tæderet.
Tædet & Pœnitet. Cic. 2. Att. 22. Sed quod facile sentias, tædet ipsum Pompejum, vehementerque pœnitet.
Nihil pœnitet. Cic. 5. Tusc. 53. Satis est in virtute ut fortiter vivamus: si fortiter, etiam & magno animo, & quidem ut nulla re unquam terreamur, semperque simus invicti: sequitur ut nihil pœniteat, nihil desit, nihil obstet.
Quod te offenderim, me pœnitet. Cic. 11. Att. 13.
Sapientem nihil opinari, nullius rei pœnitere, nulla in re falli, sententiam mutare nunquam. Cic. pro Muren. 66.
Sapientis proprium est, nihil, quod pœnitere possit, facere. Cic. 5. Tuscul. 81.
Facinus pœnitere. Cic. 2. de Invent 9. Deinde utrum id facinus sit, quod pœnitere fuerit necesse.
Me haud pœnitet eorum sententiæ esse, quibus & apparitores, &c. Liv. 1. 8. i. e. Non nolo, inquit Budæus.
Facisse fortiter ut pœniteat ne suppliciis quidem moveri, viri fortis est. Cic. pro Milon. 83.
Jurasse pœnitet. Ovid. 2. Met. 49.
Sensisse pœnituit eum ille. Cic. 4. Acad.
Nihil me pœniteat sanum patris hujus. Hor. 1. Serm. 6. 89. i. e. Quamdiu sanus sim, nunquam mihi doleat, aut nunquam mihi parum beatus videar, quod tali patre natus sim. Lambinus.
Pœnitet. Cic. pro Cluent. Neque me pœnitet hoc potius tempore, quam illo, causam A. Cluentii defendere. causa enim manet eadem. i. e. Non minus commode nunc & opportune agere puto, quam si in re recenti egissem. Budæus.
Acti vos pœnitet. Valer. 5. Argon. 673.
Auctoritatis alicujus pœnitere. Cic. de Arusp. Resp. 45. Et se fecisse auctum se diceret, cujus auctoritatis neminem posset pœnitere.
Belli injusti. Ovid. 5. Met. 210.
Conviviorum. Hor. Epod. 11. 12.
Dignitatis tuæ non me pœnitet. Cic. 3. Philip. 17.
Facti pœnitere aliquem. Catul. Epigr. 28. 12.
Fortunæ, amplitudinis, claritatis, gloriæ num pœnitebat? Cic. 1. Philipp. 33. Curtius, Malo me fortunæ pœniteat, quam victoriæ pudeat. i. e. Malo me dolore affici propter calamitosam offensionem, quam pudore ob victoriam. Budæus.
Fortunæ meæ pœnitet me. Cic. 6. Fam. 1. Etsi ea perturbatio est omnium rerum, ut suæ quemque fortunæ maxime pœniteat: nemoque sit, quin ubivis, quam ibi ubi est, esse malit: tamen, &c. Cic. 1. Fam. 7. Gaudeo tuam dissimilem fuisse fortunam: multum enim interest, utrum laus imminuatur, an salus deseratur. Me meæ tamen ne nimis pœniteret, tua virtute perfectum est.

Hominis me pœnitet, i. e. Non magnifacio hominem. Cic. 4. Acad. 69. Quid eum Mnasarchi pœnitebat, quid Dardani, qui erant Athenis tum principes Stoicorum? Budæus.
Imperii pœnitere. Cic. in Somn. Scip. 8. Jam ipsa terra ita parva mihi visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum ejus attigimus, pœniteret.
Industriæ nostræ neque eos, neque alios pœnitebit. Cic. 2. de Invent. 9.
Ineptiarum suarum eos pœnitet. Cic. 2. Fam. 9. extr.
Instituti. Cic. 1. Verr. 69. Cujus consuetudinis atque instituti patres majoresque nostros non pœnitebat.
Mei memet pœnitet. Cic. 3. de Orat. 29.
Muneris sui pœnitere. Senec de Benef. lib. 1. cap. 1.
Pacis nec pœnitet, nec belli. Liv. 35. 29.
Pecoris me pœnitet. Virg. 2. Ecl. 17.
Rei pœnitet. pro Nolle ita rem evenisse, & ob id dolere. Cic. pro Domo, 18. Quarum rerum si quem pœniteat, eum victoriæ Populi Romani pœnitere. i.e. Quas res si quis non evenisse velit, & ob id dolore afficiatur. Budæus.
Scelerum pœnitet. Hor. 3. Carm. 24. 50.
Status sui vehementer pœnitet. Cic. 2. Att. 22.
Verbi tui me pœnitet. Cic. pro Planc. 76. Vide quam me verbi tui pœniteat. i. e. Quam mihi non satis sit hoc verbum. Budæus.
Vitium haud pœnitebat. Liv 1. 8.
Pœnitet, ni, vel quod, Parum videtur. Ter. Eun. 5. 7. 11.

An pœnitebat flagitii, te auctore quod fecisset
Adolescens, ni miserum insuper etiam patri indicares? Donatus.

Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 32. An pœnitet vos, quod salvum atque incolumem exercitum nulla nave desiderata tradiderim?
PŒNITENS, entis. Partic. [μετανοῶν] Sueton. in Vitell. cap. 15. Non multo post pœnitens facti.
Portus optimus pœnitenti, mutatio consilii. Cic. 12. Philip. 6.
Pœnitens de matrimonio. Sueton. in Claud. Cæs. cap. 43. pr.
PŒNITENDUM, [μεταμελητέον] Gerundium legitur. ut, Non est ejus præceptoris pœnitendum. Sallust. in Jugurtha, Num eorum pœnitendum sit.
Ad pœnitendum. Tacit. 3. Ann. 51.
Pœnitendi, aliud gerundium. [τὸ μεταμελῆσθαι] Cic. 4. Tusc. 79. Alexandrum regem videmus, qui quum interemisset Clytum familiarem suum, vix a se manus abstinuit, tanta vis fuit pœnitendi.
PŒNITENDUS, a, um. [μεταμελητικὸς] Partic. a Pœnitet verbo; i. e. Pudendus, & parvi æstimandus. Liv. 1. 35. Se sub haud pœnitendo magistro Romanos ritus didicisse. Columel. lib. 2. cap. 2. Itaque hic ager, sive exercetur, seu cessat, colono est pœnitendus, ac tanquam pestilens refugiendus.
Factum pœnitendum. Suet Tito, 10. Non exstare ullum suum factum pœnitendum, excepto duntaxat uno.
Genus reip. nequaquam pœnitenda. Suet. Vesp. 1.
PŒNITURUS, a, um. [μετανοήσων] Partic Accius, Quod si procedit, neque te, neque quenquam arbitror pœniturum laudis: quam ut serves vide. Quintil lib. 9. cap. 3. Eousque processum est, ut non pœniturum, pro non acturum pœnitentiam: & visuros, ad videndum missos, Salustior dixerit.
PŒNITENTER, Adv. Minucius Felix in Octavio cap. 26. Auspicia & auguria pœnitenter omissa, observata feliciter.
PŒNITENTIA, æ. f. [μετάνοια, μεταμέλεια] Plin. lib. 17. cap. 12. Nihil est fœdius agricolis, quam gestæ rei pœnitentia. Liv. 31 32. pr. Celerem enim pœnitentiam, sed eandem seram atque inutilem sequi.
Agere pœnitentiam. V. AGO.
Pœnitentia, pro Contemptu & aspernatione. Plin. lib. 5. cap. 17. de Essenis, Gens æterna, in qua nemo nascitur, tam fecunda illis aliorum vitæ pœnitentia est. Budæus.
PŒNITŪDO, inis. f. Idem quod Pœnitentia. Pacuv. Teucro, Quæ desideria alumnûm, pœnitudines, squales, scabresque, & incultas vastitudines. Nonius 2. 769. Auson in Sap. Thal. v. 22.

Prædes vadesque pœnitudinis rei.

PŒNITENTIĀRIUS, i. m. Qui confitentes peccata sua absolvit. Hieronym.
PŒNULUS, V. PŒNUS.
PŒNUS, i. m. [Λίβυς] Carthaginiensis, a Phœnix, sed aspiratio detrahitur: & œ in u mutatur in derivativo, Punicus, Punica, Punicum, non Pœnicus. V. infra in dictione PUNICUS.
Pœni, [Λίβυες] (inquit Servius) ἀντίφραζον est, quasi Phœni, quia a Phœnicibus orti. Virg. 1. Æn. 306.

— posuitque ferocia Pœni
Corda, volente deo.

Calliditate Pœnos Romani non superarunt. Cic. de Arusp. Resp. 19.
Acutus, ut Pœnus, & valde studiosus ac diligens Clitomachus. Cic. 4. Acad. 98.
Crudelitati Pœnorum corpus Reguli præbitum. Cic. 3. de Nat. Deor. 80.
Ductor Pœnorum, Annibal. Sil. lib. 7. 510.
Ferox Pœnus. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 148.
Fulmineus. Claud. de bell. Get. 138.
PŒNUS, a, um. Adj. [Λιβυκὸς] Stat. 4. Silv. 3. 91.

Pœnus Bagrada serpit inter agros.

Leones Pœni. Virg. 5. Ecl. 27.
Sermo. Stat. 4. Silv. 5 45.
PŒNULUS, vel PŒNOLUS, i. m. [Φοινικίδιον] dimin. Unde Plautina fabula nomen sumpsit, in qua Pœnus Hanno Punice loquens introducitur.
PŪNICUS, a, um. Adj. [Λιβυκὸς] quasi Pœnicus, a Pœnus, qui a Phœnicia, detracta aspiratione, deducitur. Virg. 1. Æn. 338.

Punica regna vides, Tyrios, & Agenoris urbem.

Punici dicuntur, non Pœni, quamvis a Phœnice sint oriundi. Paulus & plenius Festus. q. V.
Bellum Punicum. Cic. 1. Tusc. 58.
Gloria Punica, Gloria Pœnorum. Virgil. 4. Æn. 49.
Grana punica sub lento cortice rubent. Ovid. 4. de Pont. 15. 8.
Humus Punica. Ovid 7. Epist. 140.
Mala, Granata. Martial. lib. 1. 44. V. MALUM.
Poma. Ovid. 4. Fast. 608.
Prælia. Juven. 14. Sat. 161.
Regna. 1. Æn. 342.
Sagum, Puniceum. Hor. Epod. 9. 27.
Tempora, Bellorum Punicorum. Lucan. 2. 45.

O miseræ sortis, quod non in Punica nati
Tempora, Cannarum fuimus, Trebiæque juventus.

Punica fides, Punica perfidia, In proverbium abiit, quod ea gens peculiariter perjurii, vanitatisque notata sit: quemadmodum abunde testatur Liv. 21. 6. Idem 21. 4. Has tantas viri virtutes ingentia vitia æquabant: inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deûm metus, nullum jusjurandum, &c. Sallust. Jugurth. 108. Comperit Bocchum, magis Punica fide, quam ob ea, quæ prædicabat, simul Romanos & Numidam spe pacis detinuisse. Plaut. Pœn. prol. 113.

Et is omnes linguas scit, sed dissimulat sciens
Se scire. Pœnus plane est, quid verbis opu'st? Erasm.

PUNICE, Adv. [Φοινικιστὶ] Plaut. Pœn. 5. 2. 22.

Adibo hosce atque appellabo Punice,
Si respondebunt Punice pergam loqui.

Loquitur nunquam nisi Punice. Apul. Apol.
Punice interpretari. August. Epist. 173.
PUNICĔUS, a, um. aliud Adj. Idem. [Φοινίκεος] Ovid. in Ibin, 281.

A duce Puniceo pertulit, ipsa feras.

Puniceus color, sive Puniceus, Qui est coloris rubentis, qui Græce Φοινικοῦς dicitur. quem Exuberantissimum Gellius lib. 3. cap. 9. extr. vocat. Virg. 12. Æn. 77.

Puniceis invecta rotis. Plaut. Rud. 4. 3. 61.
Fiet tibi puniceum corium, postea atrum denuo.

Aqua punicea Getico sanguine. Ovid. 4. de Pont. 7. 20.
Colore puniceo matura arbuta. Lucret. lib. 5. 939.
Coma punicea depexa, sed lactea crure est. Columel. lib. 10. 189.
Crocus. Ovid. 5. Fast. 318.
Cruor. Ovid. 2. Met. 607.
Pennæ. Virg. 12. Æn. 750.
Pomum. Ovid. 5. Met. 536.
Color flore rosæ puniceæ prior. Hor. 4. Carm. 10. 4.
Rosetum. Virg. 5. Ecl. 17.
Sanguis. Stat. 1. Achill. 308.
PUNICĀNUS, a, um. [Φοινικικὸς] similiter Adj. ut, Punicani lecti, ex Phœnicia, vel qualibus Carthaginienses uti solebant. Cic. pro Muren 75. Atque ille, homo eruditissimus ac Stoicus, stravit pelliculis hœdinis lectulos Punicanos, & exposuit vasa Samia.
Punicanæ fenestræ. Varr. 3. de R. R. cap. 7.
PUNICO, are. Puniceum colorem habere. Apul. 3. Met. pr. Commodum punicantibus phaleris Aurora, roseum quatiens lacertum, cælum inequitabat.
PŎĒTA, æ. m. [ποιητὴς] ἀπὸ τοῦ ποιεῖν, quod est Facio, effingo: quasi Fictor. Est enim Qui carmina fingit. Hor. in Arte Poet. 10.

— pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas.

Manus multa poetarum. Hor. 1. Serm 4. 141.
Antiquissimum a doctis apud Græcos est genus poetarum. Cic. 1. Tusc. 3.
Finitimus oratori poeta, numeris astrictior paulo, verborum autem licentia uberior. Cic. 1. de Orat. 70.
Neminem adhuc cognovi poetam, qui sibi non optimus videretur. Cic. 5. Tusc. 63.
Arguti poetæ. Hor. 2, Epist. 2. 90.
Astrictior verso poeta, oratoris virtutes persequitur. Cic. in Orat. 67.
Barbarus poeta apud Plautum, Latinus est: ut, Marcus vertit barbare, Id est Latine: & in eodem poeta, Lex barbarica, Romana est. Turnebus. V. BARBARUS.
Bonus poeta nemo sine inflammatione animorum existere potest, & quodam afflatu quasi furoris. Cic. 2. de Orat. 194.
Castum esse decet pium poetam. Catull. ad Aurelium, 17. 5.
Clarissimi. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Crescens. Virg. 7. Ecl. 25.
Disjecti membra. Hor. 1. Serm. 4. 62.
Divinus. Virg. 5. Ecl. 45.
Docti veteres poetæ Grajûm. Lucret. lib. 2. 600.
Græci. Cic. 2. de Orat. 61.
Gravis & ingeniosus. Cic. pro Planc. 59.
Illustres. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Magnum poetam quenquam sine furore esse posse negat Democritus. Cic. 1. de Divin. 80.
Pessimi poetæ, sæculi incommoda. Catull. ad Calvum 14 23.
Sanctos poetas suo jure appellat Ennius, quod quasi deorum aliquo dono & munere commendati nobis esse videantur. Cic. pro Arch. 18.
Saniorum poetarum turba. Hor. 1. Serm. 10. 67.
Tener. Catull. ad Libellum, epigr. 33. 1.
Vesanus. Hor. de Arte Poet. 455.
Alere & formare poetam. Hor. de Arte Poet. 307.
Canunt poetæ. V. CANO.
Confingunt hæc poetæ. Cic. pro Rosc. Amer. 47.
Valet natura ipsa poeta, & mentis viribus excitetur, & quasi divino quodam spiritu afflatur. Cic. pro Arch. 18.
Pro Artifice posuit Plaut. Asin. 4. 1. 3.

Nam tu poeta es prorsus ad tuam rem unicus.

POĒTRIA, æ. f. [ποιήτρια] i. e. Mulier poetices perita. Cic. pro Cœl. 64. Verum hæc tota fabella, veteris & plurimarum fabularum poetriæ, quam est sine argumento, quam nullum invenire exitum potest!
POETRIS, idis. f. [ποιητρὶς] Idem. Persius in prœm.

Quod si dolosi spes refulserit nummi,
Corvos poetas, & poetridas picas
Cantare credas Pegaseium melos. [Al. Poetidas Rectius tamen

alterum puto, ut ἀνδρεργεῖν. Sed forsam Persius Poetrias reliquit.
POETILLA, æ. m. dimin. Plaut. Truc. 2. 6. 4.

Et Homeronidæ poetillæ mille memorari potest. Sed lectio admodum dubia est. V. notas.

POĒMA, ătis. n. [ποίημα] Poetæ opus, hoc est figmentum seu fictio. Plin. lib. 7. cap. 56. De poematum origine magna quæstio est. Plaut. Asin. 1. 3. 22.

Nam neque usquam fictum, neque pictum, neque scriptum in poematis.

Poema quid distet a Poesi, V. in POESIS infra.
Austera poemata. Hor. de Arte Poet. 342.

Digitized by Google

Dulcia. Hor. de Arte Poet. 99.
Egregium. Cic. 1. de Orat. 217.
Festivum, concinnum, & elegans. Cic. in Pison. 70.
Itamodulata. Hor. de Arte Poet. 263.
Lacrimosa, Tragœdiæ. Hor. 1. Epist. 2. 66.
Legitimum. V. LEX.
Pulchra. Hor. de Arte Poet. 99.
Ridenda. Juven. 10. Sat. 124.
Ridiculum. Hor. 2. Epist. 1. 239.
Sanctum. Hor. 2. Epist. 1. 54.
Tenerum, moratum, atque molle. Cic. 1. de Divin. 66.
Tragicum, comicum, epicum, melicum ac dithyrambicum. Cic. de Opt. gen. Orat. pr.
Attingere poemata. Catul. ad Varum, 20. 15.
Componere poema ad aliquem. Cic. 3. Q. frat. 1. V. COMPONO.
Condere poema Græcum. Cic. 1. Att. 13. V. CONDO.
Deducta tenui poemata filo. Hor. 2. Epist. 1. 225.
Facere bona poemata. Hor. de Arte Poet. 303.
Fecisti varium & elegans omni fere numero poema. Cic. 2. Acad. 9.
Legere libentius poemata. Cic. 2. Q. frat. 9.
Natum inventumque poema juvandis animis. Hor. de Arte Poet. 377.
Pangere mira poemata. Hor. de Arte Poet. 416.

POĒSIS, is. f. [ποίησις] Nonius 5. 25. Poesis & Poema hanc habent distinctiam: Poesis est textus scriptorum: Poema inventio parva, quæ paucis verbis expeditur. Idque confirmat exemplis Lucil. Satir. lib. 8. &c. Cic. 3. de Orat. 98. Quamvis claris sit coloribus picta, vel poesis, vel oratio.
Homeri picturam, non poesin videmus. Cic. 5. Tusc. 114.
Poema Græci volunt a Poesi differre: quod Poesis sit totum opus poetæ, ut Ilias, Odyssea. unde Cic. 4. Tusc. 71. dicit; Anacreontis tota poesis amatoria est: hoc est, Totum opus, quod scripsit Anacreon. Poema vero sit pars quædam operis: ut singuli Iliadis libri poemata dici possunt. Quam differentiam videtur Nonius l. c. agnovisse: sed perpetua non est. Cic. in Orat. 67. Itaque video visum esse nonnullis, Platonis & Democriti locutionem, etsi absit a versu, tamen quod incitatius feratur, & clarissimis verborum luminibus utatur, potius poema putandum, quam Comicorum poetarum: apud quos, nisi quod versiculi sunt, nihil est aliud quotidiani dissimile sermonis. Hoc loco Poema pro Omni scriptione Platonis & Democriti Cicero posuit. Proinde sunt qui dicant, poema potius illud esse, quod poesis naturam exprimit. [Poesis est ipsa compositio, Poema compositum, Differunt, ut Scriptio & Scriptum. Sed sicut Latini Orationem, pro Opere ipso ponunt, sic Græci ποίησιν ἀντὶ τοῦ ποιήματος, Cic. vicissim Poema pro Poesi dicit.
Carcini poesis, dicebantur Ea quæ viderentur obscurius, & instar ænigmatis dicta. Carcinus enim poeta quispiam fuit, qui finxit Orestem ab illo coactum ut matricidium confiteretur, per ænigmata respondisse, ut auctor est Suidas, qui testatur proverbium a Menandro usurpatum in Hercule falso. Erasm.

POEMĂTUM, i. & POEMATA, orum. n. pl. etiam antiquos dixisse testatur Charisius p. 88. & 114. Horum poematorum, & His poematis.

POEMĂTIUM, i. n. [ποιημάτιον] Dimin. Parvum poema. Auson. Edyll. 7. præf. Poematia, quæ in alumnam meam luseram, &c.

POĒTĬCUS, a, um. Adj. [ποιητικὸς] Quod ad poesin pertinet: ut, Ars poetica, & Verba poetica. Cic. 3. de Orat. 151. Sed tamen raro habet etiam in oratione poeticum aliquod verbum dignitatem. Quintil. lib. 1. cap 5. p. 54. Burm. At in eadem vitii geminatione Metio Suffetio dicens Ennius, poetico jure defenditur. i. e. Auctoritate poetica.
Dii poetici. Cic. 3. de Nat. Deor. 77.
Fabulositas poetica. Plin. 7. 28. pr.
Licentia. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Mella manare. Hor. 1. Epist. 19. 44.
Numerus poeticus. Cic. 1. de Orat. 151.
Themata. Quintil. lib 2. cap. 10. Et poetica (ut vere dixerim) themata juvenibus pertractare permittemus.
Voluptatas. Quintil. lib. 1. cap. 8.

POETĬCE, Adv. [ποιητικῶς] More poetico. Cic. 5. de Fin. 9. Ut poetice loquar.

POETĬCA, æ. & POETĬCE, es. f. [ποιητικὴ] Ars ipsa conscribendorum versuum. Cic. 1. Tusc. 3. Serius poeticam nos accepimus.
O præclaram emendatricem vitæ poeticam! Cic. 4. Tusc. 69.
De dignitate poeticæ vide Strabonem lib. 1.

POĒTOR, [ποιῶ] āri. In poetica se exercere, sive poetam agere. Ennius apud Priscian. 8 p 829.
Nunquam poetor nisi podager.

POETĬFICUS, a, um. [ποιητοποιὸς] Adj. quo usus est Ennius, qui Caballinum fontem Poetificum nominavit.

P O G

PŌGŌNIAS, vel POGONITES, æ. m. [πωγωνίας] dici potest Barbatus, πώγων enim barba Græcis dicitur. Genus cometæ. Plin. lib. 2. cap. 25. Pogonias vocant, quibus inferiore ex parte, in speciem barbæ, longe promittitur juba.

P O L

PŎL, Adv. jurantis. [νὴ τὸν Πολυδεύκη] Per Pollucem. Cic. 3. Tusc. 44.
— pol mihi fortuna magis nunc deest, quam genus. Ex poeta. Hor. 1. Epist. 7. 92.
— pol me miserum, patrone, vocares.
Certe pol. Ter. Eun. 4. 5. 5. Certe tu quidem pol multo hilarior.

PŎLA, æ. f. [Πόλα] Istriæ civitas, quondam a Colchis condita. Pietas Julia Plinio dicitur lib. 3. cap. 19. in descriptione Istriæ.

PŎLEA, æ. f. [πωλέα] Fimus pulli asinini, quem æque initio partionis ante fœtum effundit, ut ait Aristoteles, qui Polion; Plinius vero lib. 28. cap. 13. Polean vocat.

POLEMARCHIA, V. POLEMARCHUS.

PŎLĔMARCHUS, i. m. [πολέμαρχος] a Belli ductu; quasi Belli dux. Æolis vero Polemarchus, claudendarum portarum, & urbis curam gerebat, clavesque noctu detinebat: interdiu autem, custodiis portarum assidebat. Alexand. Alexandrinus lib. 3. cap. 16.
Polemarchi sunt, Apud quos summa rei militaris & agitur & refertur & Polemarchia, Munus ipsum, & Magistratus vocatur. [illegible] hi Marescali vocantur, quasi majores judices, hoc est judices in [illegible] sedentes, uno tantum magistro equitum, id est Connestabulo [illegible] Si quis Latine dicere velit, eos Tribunos militum possit appellare. [illegible] etiam vocantur in cap. Officium. de re milit. in P. Hæc Budæus [illegible] ad Pandectas l. ultima. ad finem. De muneribus in Pand.

POLEMARCHIA, æ. f. [πολεμαρχία] V. in POLEMARCHUS praeced.

POLEMĬCUS, a, um. Adj. [πολεμικὸς] Quod ad bellum, vel Controversiam pertinet. vocabulum Theologicum. Hinc Scriptura polemica, i. e. Controversialis.

PŎLĔMON, ōnis. m. [Πολέμων] Atheniensis philosophus, prima adolescentia lascivus, & voluptatibus deditus, quum petulanter Xenocratis scholam intrasset, deque modestia & moribus sermo haberetur, [illegible] demum ad eum flexit animum, ut rejecta incontinentia, se totum philosophiæ addiceret, ex quo postea ejus scholæ successit. Auctor [illegible] & Diogenes Laertius, qui eum multa scripsisse testatur. Suidas [illegible] ptum reliquisse asserit.
Mutatus Polemon. Hor. 2. Serm. 3. 254.
Polemon, cognomento Helladicus, genere Iliensis, historicus nobilissimus, æqualis Aristophanis grammatici, Panætii Rhodii [illegible] scripsit de origine civitatum Phocidis, Ponti, Laconiæ, & Geographiam, seu de circuitu orbis libros tres. Suidas.
Polemon alius e Laodiceæ Cariæ, qui Smyrnæ vixit [illegible] lis Herodis, Attici, sub Adriano principe, ad quem legatus [illegible] Smyrnæorum missus, ab eoque honorifice exceptus, & [illegible] ptio adscriptus est.
Polemon etiam alius, Ponti rex, de quo Tacit. 2. Ann. 56. V. Spanhem. de Usu & Præst. Num. diss. 8. p. 448. Hinc

POLEMŌNIĂCUS, a, um. Adj. ut, Pontus Polemoniacus. [illegible]

POLĔMŌNIA, æ. f. [πολεμώνιον] Herba. Plin. lib. 25. cap. 6. [illegible] niam, alii philetærium, a certamine regum inventionis appellant.

POLEMONIUM, i. n. [Πολεμώνιον] Ptolemæo lib. 5. cap. 6. Cappadociæ urbs; vulgo *Lama*.

PŎLENTA, æ. f. [ἄλφιτον] dicitur & Polenta. Sic fiebat, [illegible] aqua hordeum siccabant nocte una, postero die frigebant, deinde [illegible] frangebant, servabantque in multos dies. Cato de R. R. cap. [illegible] id percolato, polentam adjicito. Ruell lib. 2. cap. 16. Polentam [illegible] ἄλφιτον nominant, torrefacti hordei farinam, quæ nunc [illegible] criothe, vel Grio siccum, quasi torrida & resiccata crithe [illegible] Venalis ea circumfertur spissandis carnium juribus: quamquam [illegible] retorride cœpit fieri, & eadem nominis ambage profertur. [illegible] a. Polenta dici debet per o, cujus rei Verrius Flaccus [illegible] quod usu omnium poliatur. Hæc ille. Non immerito [illegible] Grammatici scribere ausi, Polenta esse generis neutri, [illegible] intellecto carmine Ovidii lib. 5. Met. 454.
Dulce dedit testa, quod coxerat ante polenta. [illegible] ordo sit, Dedit ei dulce, quod ante coxerat de polenta. [illegible] to inde versu eodem in loco satis adverti poterat,
Cum liquido mista perfudit diva polenta.
Grandis polenta. Pers. 3. Sat. 55.

POLENTĀRIUS, a, um. Adj. [ἀλφιτικὸς] Quod pertinet ad polentam, seu Quod est ex polenta. Plaut. Curc. 2. 3. 16.
Ex unoquoque eorum exciam crepitum polentarium. [illegible] Interpr.
Damnum polentarium. Apul. 6 Met p. 181. Elmenh.

PŎLENTIA, æ. f. [Πολεντία] Urbs Liguriæ Ptolemæo lib. 3. cap. [illegible] go *Palanza*. V. Sil 8. 599. & ibi Drakenb.
Est etiam apud Melam lib. 2. cap. 7. Castellum in majoribus [illegible] nomine Polentia, nunc vulgo *Polensa*, ut scribit Olivarius.

POLENTĪNUS, a, um. Adj ut, Saltus Polentini. Stat. 2. Silv. 6. [illegible]
Agri Polentini. Prudent. in Symmach. 2. 719.

PŎLĒTAS, is. m. [πωλήτης] Internuntius Epidauriorum ad [illegible] quo audi Alexandrum ab Alexand. lib 4. cap 10. Proditum est de [illegible] riis mirum, quod quum Illyricos mores osos haberent, nec [illegible] mercia vitare possent, ut se a contagione accolarum servarent [illegible] ita cavisse, ut unum seligerent ætate gravem, qui solus ad [illegible] ret, cum quo commercium haberent, quem Poletem dixerunt.

PŎLIA, æ. f. [πολιὰ] Gemma quædam. Plin. lib. 37. cap. 11. [illegible] tiem quandam sparti indicat: eandem duriorem, nigra Spartopolia.

PŌLĪA, æ. f. [πωλεία] Grex equorum. Ulpian. in l. Ædiles [illegible] ædil. edict. Nam si poliæ venierint: dicemus unum equum, [illegible] est, non omnem poliam redhiberi oportere. Castellanus [illegible] poliam esse equitium, hoc est equorum mandram, seu armentum equorum: descendereque non a pluralitate, ut Accursius voluit, [illegible] a Græco nomine πῶλος, quod pullum & maxime equinum significat. [illegible] ὑε πωλοδαμάζειν, est Equos domare.

POLIMEN, POLIMENTUM, V. POLIO.

PŎLIO, ivi, itum, [ξέω, ξύω, λειαίνω, λεπτύνω, λαμπρύνω] ire. Colere, ornare; & quasi Urbano & politico more (qui rustico contrarius est) componere, ut ait Perottus. Virg. 8. Æn. 436.
Certatim squamis serpentum, auroque polibant. Cic. 2. de Leg. 59. Hoc plus, inquit. ne facito, rogum ascia ne polito.
Arma polire deorum. Stat. 4. Silv. 6. 48.
Carmina polire sollicita cura. Ovid. 1. de Pont 5. 61.
Frontes libri geminæ pumice poliantur. Ovid. 1. Trist. 1. 11.
Orationis faciendæ & poliendæ ignarus. Cic. 1. de Orat. 63.
Signa Dædale polire. Lucret. lib. 5. 1450.
Tigna. Claud. c. Cons. Stil. 383.
Vestes polire. Plin. 35. 17.

POLĪTUS, a, um. Adj & Partic. [ξεστὸς, εὔξεστος, ξυστὸς, λεῖος, [illegible] φυὴς] ior, issimus. Plin. lib 13. cap. 4.
Fronte politus. Pers. 5 Sat. 116.
Pelliculam veterem retines, & fronte politus
Astutam rapido servas sub pectore vulpem.
Politus, urbanus, elegans. Cic de Clar Orat. 284. Sin autem [illegible] tem & siccitatem & inopiam, dummodo sit polita, dum urbana, [illegible] elegans, in Attico genere ponit, hoc recte dentaxat.
Politus a schola. Cic. in Pison. 59. Dices, enim, ut es homo [illegible]

Digitized by Google

ad persuadendum concinnus, perfectus, politus e schola, Quid est, Cæsar, quod te &c.
Artibus politus. Cic. 1. de Fin. 26. Et 13. Fam. 1. Est enim omni liberali doctrina politissimus.
Coloribus artis omnibus pictus & politus. Cic. 2. Att. 21. Sic hunc, omnibus a me pictum & politum artis coloribus, subito deformatum, non sine magno dolore, vidi.
Doctrina politos constituit quosdam pariter. Lucret. lib. 3. 338.
Virtutibus politus omnibus. Varr. 1. de R. R. cap. 2.
Politum quid & perfectum proferre. Cic. 1. de Orat. 5.
Nihil acutius, nihil politius Aristotele. Cic. 4. Acad.
Ager politus. i. e. Excultus. Non. 1. 119.
Arte politissima perfecit caput Veneris Apelles. Cic. 1. Fam 9.
Columnæ politæ. Cic. 3. Q. frat. 3. Quod mihi nunc denique apparuit, posteaquam & ipsa tota patet, & columnæ politæ sunt.
Elegantia politior. Cic. 3. de Fin. 4. Quin etiam agriculturæ, quæ abhorret ab omni politiore elegantia, &c.
Facetiæ politæ, Elegantes & ornatæ. Cic. 1. de Orat. 243. Multo majorem partem sententiarum sale tuo & lepore & politissimis facetiis pellexisti.
Humanitatis politioris expers. Cic. 2. de Orat. 72.
Oratio accurata & polita. Cic. de Clar. Orat. 326.
Philosophus nostræ memoriæ politissimus & acutissimus. Cic. 4. Acad. 38. De Antiocho.
Sermo politus. Claud. Conf. Mall. Theod. 251.
Compar. & Superlativi exempla supra sunt.

Pŏlītŭlus, a, um. [ὑπογλαφυρός] Adj. dimin. Cic. 7. Fam. 34. Opus est huc limatulo & politulo tuo judicio.

Polīte, Adv. [γλαφυρῶς] Cic. 1. Acad. 2. Quæ & sunt magna sane, & limantur a me politius.
Polite & Subtiliter. Cic. 4. Acad. 67. Negatis hæc tam polite, tamque subtiliter effici potuisse, sine divina aliqua solertia.
Dicere ornate politeque. Cic. pro Cœl. 8.
Eloqui polite. Cic. 1. Tusc. 6. Fieri autem potest ut recte quis sentiat, & id quod sentit, polite eloqui non possit.
Scribere polite. Cic. de Clar. Orat. 76. Et luculente quidem scripserunt, etiamsi minus quam tu, polite.

Polītor, ōris. m. Ulpian. in l. Cum duobus. D. pro socio, Veluti quum pecus in commune pascendum, aut agrum politori damus in commune quærendis fructibus. Erant autem Politores, Qui agros excolere atque polire consueverant. Olitori mavult legere Bynckhersh. Observat. Jur. Roman. 2. 9. p. 25. Nonius Marcellus 1. 339. sic ait, Politiones agrorum cultus diligentes, ut polita omnia dicimus exculta, & ad nitorem deducta. Ennius Satir. lib. 3. Testes sunt lati campi, quos gerit Africa terra politos. At Annal. 8.

Rastros dentefabres capsit causa poliendi Agri. Varro, Quid mirum? ex agri depolitionibus ejiciuntur, hic in cœnaculo polito recipiuntur? Hæc Nonius. Hoc etiam significato Politionem & Politorem dixit Cato de R.R. cap 4. & 136. conf. POLLINTIO, & POLLINTOR.
Politores gemmarum. Firmicus lib. 4. cap. 7. ad finem.

Polītio, ōnis. f. Vitruv. 7. 3. Recipiens in se politionem, fulgentes in adspectu, certasque considerantibus imagines reddit.
Dicitur etiam illa Cultura, quæ pactione certæ frugis pro mercede fit, atque adeo ipsa Merces. Cato de R. R. cap. 136. Politionem quo pacto dari oporteat? in agro Casinate & Venafro in loco bono parte octava corbi dividat: satis bono septima, &c. conf. dict. super. & POLLINTIO.

Polītūra, æ. f. [λείωσις] Idem. Plin. lib. 11. cap. 24. Quum non ad hoc videtur pertinere cribratæ pexitas telæ, & quadam politoræ arte, ipsa per se tanta ratio tramæ? Idem lib. 36. cap. 6. Thebaica polituris accommodatur.
Ad polituram farcire. V. AD.

Polīmen, inis. n. Idem. Apul. de Deo Socrat. p. 54. Elmenh. Neque in emendis equis phaleras consideramus, & baltei polimina inspicimus.
Item Testes, testiculi. Arnob. 7. p. 230. Polimina porro sunt ea, quæ nos proles verecundius dicimus: a vulgaribus autem assolent cognomine testium nuncupari.

Pŏlīmenta, orum. n. [ὄρχεις] Testiculi porcorum dicuntur, quum castrantur: a politione vestimentorum, quod similiter ut illa curantur, inquit Festus. Plaut. Men. 1. 3. 28.

Glandionidem suillam, laridum pernonidem, aut
Sincipur, aut polimenta porcina, aut aliquid ad eum modum. V. ad utrumque auctorem not.

Polio, ōnis. m. Qui arma polit. Firmicus lib. 2. Mars & Mercurius in decimo ab horoscopo loco poliones faciunt. Meminit Callistratus lib. 50. D. de Jure immunit. l. quibusdam.

Pŏlion, ii. n. [πόλιον] V. POLEA.
Polion, sive Polium, est etiam Herbæ nomen, quam Plinius describit lib. 21. cap. 7. Sic & apud Græcos polion herbam, inclytam Musæi & Hesiodi laudibus, ad omnia utilem prædicantium, superque cetera ad famam etiam dignitatis: prorsusque miram, si modo (ut tradunt) folia ejus mane candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspiciuntur.

Pŏlisma. [Πόλισμα] Civitas in Rhœtio ad Simoentis ripas Strab. lib. 13. Astypalæenses itaque, qui Rhœtium primum tenuerunt, oppidum juxta Simoentem condidere, quod nunc Polisma nominatur, in loco non valde idoneo, &c. Proprie Oppidulum significat.

Pŏlītes, is. m. [Πολίτης] Priami filius ex Hecuba uxore a Pyrrho, capta Troja, interfectus. apud Virg. 2. Æn. 526.

Ecce autem elapsus Pyrrhi de cæde Polites, &c.

Pŏlītīa, æ. f. [πολιτεία] Respublica: quo nomine inscriptus est liber Platonis. Cic. 1. de Divin. 60.
Politia, quid est? in Calepino primo omissum hic. *La police*. Fit mentio in Calepino excuso apud Eustachium Vignon 1578. & dicitur non inveniri. Sed puto esse ex Decembrio. Vide in meo libro *Du nouveau François Italianisé*. H. St. Gloss. Gr. Lat. Πολιτεία, Civile imperium, Respublica, Civilitas. conf. Suid.

Polītĭcus, a, um. Adj. [πολιτικὸς] Quod est civile. Cic. 7. Fam. 1. Sed quæ potest esse homini politico delectatio, quum aut homo imbecillis a valentissima bestia laniatur? Quædam exemplaria legunt Polito. Idem 9. Att. 4 Sumpsi mihi quasdam tanquam θέσεις, quæ & politicæ sunt, & temporum horum. Gloss. Gr. Lat. Πολιτικός, Civilis, Urbanus.

Polītĭca, æ. & **Polītĭce**, es. f. [πολιτική] Scientia rempublicam recte constituendi. Apul. de Philosophia p. 71. Elmenh. Civilitatem Plato politicen vocat. conf. POLITIA.

Pŏlĭūchi, [Πολιοῦχοι] Dii tutelares, quos cuique loco præesse antiquitas existimabat. Poliuchos Minerva apud Spartanos cognominata est, quod eorum civitati imperaret Herodotus. conf. Suid. & H. Steph. Thes. Gr.

Polla, æ. f. [Πόλλα] Uxor Lucani poetæ, cujus meminit Stat. 2. Silv. 7. 62.

Tu castæ titulum, decusque Pollæ
Jucunda dabis allocutione. Pauloque infra eam commendat ab eruditione. Scribitur & Paula.

Pollen, inis. n. vel **Pollis**, inis. m. [χνοῦς Gl.L.Gr. & Gr.L.] a Polleo deduci videtur, Flos tritici. Ter. Adelph. 5. 3. 60.

Illic favillæ plena, fumi, ac pollinis
Coquendo sit faxo, & molendo. Marcellus Dioscoridis interpres dicit esse Pollinem, Tenuissimum pulverem magis quam farinam, qualis circa molas plerumque & loca, in quibus panis pinsitur, parietibus hærens, invenitur, unde fit panis omnium infirmissimus. Columel. lib. 6. cap. 30. Et toris polline, cum eo, qui profluit, sanguine immisto, armi linantur.
Pollen polentæ. Cato R. R. cap. 157. In utroque Gloss. etiam rectus Polline affertur.

Pollĭnārius, a, um. Adj. [χνοϊκὸς] Quod ad pollinem pertinet: ut, Cribrum pollinarium, Quod lino, aut setis equinis, fit ad pollinem purgandum. Nam cribra quæ ad excutiendam farinam fiunt, excussoria dicuntur. Plin. lib. 18. cap. 11. Plaut. Pœn. 3. 1. 10.

Nam iste quidem gradus succretu'st cribro pollinario.

Pollĭnāria, e. Adj. Idem. Gloss. Cyrill. Γυρευτήριον κόσκινον, Pollinare cribrum.

Pollinaceus, a, um. Adj. Quod ex polline est. Eadem Gloss. Γυρίτης ἄρτος, Pollinaceus. Subaudito τῷ Panis.

Pollintio, ōnis. f. Cato R. R. cap. 136. Pollintionem in agro Casinate & Venafro sic dari oportet. In loco bono parte octava corbi dividat, satis bono septima, tertio loco sexta, si granum modio dividet, parti quinta in Venafro ager optimus, ix parti corbi dividat. Alii legunt Politionem.

Pollintor, ōris. m. [ἀλφιτοποιός] Curator pistrini, qui farinam facit, & pollinem, quique pollinario cribro pollinem excutit. Cato R. R. cap. 5. Operarium mercenarium, pollintorem, diutius eundem ne habeat die. Alii Politorem legunt. q. V. & POLLINCTOR s. l.

Pollinceo, ēre. Farinam in pistrino lucrifactam dividere, inquit Perottus.

Polleo, [ἰσχύω, δυναστεύω] ēre. Posse, valere. Cic. in Parad. 5. Nec est ulla res quæ plus apud eum polleat, quam ipsius voluntas atque judicium.
Moderatione polleat & constantia. Cic. 4. Tusc. 14. Is, quisquis est, qui moderatione & constantia polleat; quietus animo est, sibique ipse placatus, ut nec tabescat molestiis, &c. In quibusdam exemplaribus desideratur Polleat.
Quæstu pollere dicitur, quod est pretiosum. Plin. lib. 19. cap 1. Sunt etiamnum duo genera, nonnisi sordido nota vulgo, quum quæstu nullo polleant.
Scientia pollet virtus. Cic. in Partit. 76.
Posse & pollere. Liv. 1. 24.
Pollere ad, Cic. 1. Off. 14. Harum igitur duarum ad fidem faciendam justitia plus pollet.
Pollere adversum. Plin. lib. 16. cap. 22. Cur ergo non eadem causa adversum omnes polleat, jure miremur.
Pollet contra. Plin. lib. 24. cap. 19. Herba quæ gignitur supra fimeta ruris, contra anginas efficacissime pollet ex aqua pota.
Pollere in remediis aurum. Plin. lib. 33. cap. 4.
Pollere in Rep. Cæs. 1. Bell. Civil. 4.
Pollere inter. Suet. Cæs. 6. Est ergo in genere, & sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, & cærimonia deorum, &c.
Auctoritas ejus pollet, i. e. Valet, & magni est ponderis. Sallust. in Jugurtha cap. 25. Quorum auctoritatem Romæ pollere audiverat.
Facundia pollet tuis ingeniis. Claud. 6. Conf. Hon. 492.
Oratio plurimum pollet in peroratione. Cic. de Clar. Orat. 190.
Pollere, Præstare, utilius esse. Plin. lib. 36. cap. 22. de cotibus, Ex oleo & aqua Ciliciæ pollent: ex aqua Arsinoeticæ. Hoc est quod vulgus dicit, *Melius valent*, vel *Bene valent*.
Plus pollet potiorque est filius patre. Cic. 4. Tusc. 69.

Pollens, entis. [δυνατός] Partic. Plaut. Capt. 2. 2. 28.

Quod genus illic unum est pollens atque honoratissimum.
Equo hostis pollens. Ovid. 3. Trist. 10. 55.
Fulmine pollens regia Jovis. Ovid. ad Liv. 213.
Opibus pollens. Lucret. lib. 1. 61.
Venenis gelidis pollens Ophiusa. Valer. 6. Argon. 85.
Avis pollens. Sil. lib. 8. 385.
Corpora pollentia simplicitate. Lucret. lib. 1. 575.
Herbæ. Ovid. 7. Met. 146.
Matrona. Ovid. 5. Met. 508.
Vini pollens, lepidus Liber. Plaut. Curc. 1. 2. 21.
Compar. Sil. 14. 338. — astus pollentior armis.
Superl. Solin. cap. 2. Pollentissima ingenia.

Pollentius, Adv. Compar. Claudian. de 4. Conf. Honor. v. 253.
— cæsaque redit pollentius Hydra.

Pollentia, æ. f. [δύναμις] Potentia. Plaut. Rud. 3. 2. 4.

Vindicate, ne impiorum potior sit pollentia. Adde Cas. 4. 4. 1.

Pollentia, æ. f. [Πολλεντία] Plinio 3. 5. extr. auctore, Oppidum fuit in majore Balearium insula.
Fuit & Pollentia juxta Alpes inclyta lanarum nobilitate; de qua Sil. lib. 8. 599.
— fuscique ferax Pollentia villi. Al. Potentia. q. V.

Pollentīnus, a, um. Adj. [Πολλεντῖνος] ut,
Campus Pollentinus Claud. 6. Conf. Hon. 127.
Fuerunt & Pollentini in Piceno, in quinta regione Italiæ, non multum distantes a Tolentinatibus, ut indicat Plin. lib. 3. 13. extr.

Pollex, icis. m. [ἀντίχειρ] Primus & maximus in manu digitus: sic vocatus quod ceteris pollentior sit. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 13. Pollex, qui nomen ab eo quod pollet, accepit, nec in sinistra cessat, nec minus quam tota manus in officio est. Unde & apud Græcos ἀντίχειρ vocatur, quasi manus altera. Plin. lib. 11. cap. 43. Hominis pollex articulos habet binos. Cic. 3. Off. 46. Durius etiam Athenienses, qui sciverunt ut Æginetis, qui classe valebant, pollices præciderentur.
Ictus pollicis. Hor. 4. Carm. 6. 36.

Lesbium

Digitized by Google

Lesbium servate pedem, meique
Pollicis ictum. Sic

Festinus. Claud. in præfat. lib. 2. de Rapt. Proserp. 16 De lyræ pulsu. &
Honestus. Pers. 6. Sat. 5. de eadem re loquens.
Ignavus. Stat. 4. Silv. 4. 53.
Sollicitus. Claud. Conf. Mall. Theod. 127.
Tener. Ovid. 1. Amor. 4 22.
Deducens levi pollice filum. Ovid. 4. Met. 36.
Detersit & reliquum nitido pollice somnum. Claud. In Epithal. Pallad. 27.
Ducit artificemque tuo sub pollice vultum. Pers. 5. Sat. 40.
Metere pollice primo. Martial. lib. 10. 92.
Movere chordas pollice. Stat. 1. Achil. 187.
Nentes impresso pollice stamina. Ovid. 8. Met. 453.
Prætentat pollice chordas. Ovid. 5. Met. 339.
Premere pollicem, Convertere pollicem. Antiquitus in pollice favoris erat, studiique significatio. Qui faveret, pollicem premebat: qui minus faveret, pollicem convertebat. Qui gestus in proverbium abierunt, ut jam Premere pollicem dicatur, qui quoquo pacto favat: convertere, qui male vult. Plin. lib. 28. cap. 2. Pollices quum faveamus, premere etiam proverbio jubemur. Juven. 3. Sat. 36.

— & verso pollice vulgi,
Quemlibet occidunt populariter.

Horatius Utroque pollice dixit, pro Summo favore, 1. Epist. 18 66.

Consentire suis studiis, qui crediderit te,
Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum.

Porphyrion enarrat hunc ad modum; Utroque pollice, i. e. Utraque manu, συγκαταχειρῶς; Synecdoche a parte totum. An qui vehementius laudat, manus jungens, jungit pollicem cum proximo? Acron hoc pacto, Utroque pollice, συγκαταχειρῶς, manu utraque, sublataque pariter, ac sæpius mota. Hic enim gestus valde laudantium est. Sane utrumque, sicut ex his conjicere licet, proverbii origo fugit. Erasmus. [Rectius apud Juvenalem scribitur

Munera nunc edunt, & verso pollice volgus,
Quum libet, occidunt populariter.

V. Lips. 2. Saturn. 22. & Grang. ad loc.

Rodere irresectum pollicem dente. Hor. Epod. 5. 48.
Siccare tremulo pollice lacrimas. Ovid. 19. Epist. 26.
Sollicitat docto pollice stamina. Ovid. 11. Met. 170.
Tentavit impulsas chordas pollice. Ovid. 10. Met. 145.
Pollex, etiam in pede. Plin. lib. 7. cap 53. Q. Æmilius Lepidus jam egrediens, incusso pollice limini cubiculi.
Pollex, in arborum corticibus. Plin. lib. 13. cap. 4. de palmis arboribus. Reliquæ teretes atque proceræ, densis gradatisque corticum pollicibus, ut orbibus, faciles se ad scandendum Orientis populis præbent, &c.
Pollex, Cognomen Romanum servile, unde lusus Cic. 13. Att. 46. extr. Pollex quidem, ut dixerat ad Idus Sext. ita mihi Lanuvii pridie idus præsto fuit; Sed plane pollex, non index. V. ibi Interpr.
Est etiam pollex mensura, duodecima pars pedis, ut Digitus sextadecima. V. UNCIA.

POLLICĀRIS, e. Adj. [ἀντιχειριαῖος] Quod pollicis latitudinem sive crassitudinem habet. Plin. lib. 25. cap. 24. Digitorum hominis longitudo illis, & interim falcata pollicari latitudine.

POLLIA Tribus Romana ex loco Pollio denominata. Alexandrinus Alexander lib. 1. cap. 17. V. TRIBUS.

ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΓΑΘΟΙ: proverbium nobile, quod non omittendum esse duximus, quia non apud Græcos modo usui esse debeat: sed multo magis apud nos, si Christiani sumus. Sed ut rem intelligas: Græcia ad sacrificium accessuris, hoc præfatur primum, τίς τῇδε? hoc est, Quis hic? Qui vero intersunt sacris, referunt, πολλοὶ κἀγαθοί: quod est, Multi & boni: Nam polluti homicidio, aut sanguine Infecti humano, hominesque turpissimarum sordium, sacris arcebantur, neve aras contingerent, aut sacrificio interessent, lege vetabantur. Alexander ab Alex. lib. 4. cap. 17.

POLLICEOR, licitus sum, [ὑπισχνέομαι, ἐπαγγέλλομαι, ὑποσχνεῖσθαι] ēri. Promittere. Verbum commune secundum Priscianum: nam in significatione passiva usus est Ovid. 1. de Arte Am. 444.

Pollicitis dives quilibet esse potest.

Polliceri igitur, est Ultro, seu ex pactione aliquid promittere. Ter. And. 3. 5. 7.

Nam quid ego nunc dicam patri? negabon', velle me, modo
Qui sum pollicitus, ducere?

Polliceri & Promittere. Cic. pro Planc. 101. Nihil tibi ego tum de meis opibus pollicebar, sed horum erga me benevolentiam promittebam.
Bene polliceri. Sallust. Catil. cap. 41. extr.
Benigne polliceri aliquid. Cic. 4. Fam. 13.
Liberalissime polliceri. V. post Liberaliter in LIBER.
Prolixe aliquid. Cic. pro Domo 28. Neque ille tot suspicionibus certorum hominum exulceratus, quæ meum tempus postularet, satis prolixe mihi polliceretur.
Ultro. Cic. 4. Verr. 5. Quando id quod opus esse putaret, non ultro pollicita est?
Ultro polliceri & offerre se. Cic. pro Planc. 24.
Operam suam alicui. Cic. 1. Verr. 28. Tamen his operam tuam pollicebere, qui te neque velle sua causa, nec si cupias, posse arbitrantur. Sall. Catil. cap. 40. extr. Deinde eos pollicitos operam suam dimittit.
Præsidium suum alicui. Cic. 10. Philip. 8.
Studium suum singulare profiteri alicui & polliceri. Cic. 5. Fam. 8.
Se memorem alicujus facti. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 23.
Te buccinatorem fore existimationis meæ polliceris. Cic. 16. Fam. 21.
Tantum vobis, quantum facere possum, polliceor. Cic. Post red. ad Quir.
Quantum velit quis polliceri. Cic. 2. Verr. 23. Deinde continuo esse pollicitum quantam vellent pecuniam, si me Ædilitate dejecissent.
Reduci aliquid polliceri. Virg. 9. Æn. 101.
De eo quod nos pollicemur, ille summa fide perficiet. Cic. pro Domo 16.
Per alium alicui polliceri. Cic. 13. Att. 27. Erat, si meministi, in Consulatus petitione per te mihi pollicitus, si quid opus esset.
Pro certo hoc vobis polliceor atque confirmo. Cic. 2. de Lege Agr. 99.
Polliceri, pro Affirmare aliquando accipitur. ut Cic. 2. Fam. 5. De ipso Tito Annio tantum tibi polliceor, te majoris animi, gravitatis, constantiæ, benevolentiæque erga te, si complecti hominem volueris, habiturum esse neminem.

Illud tibi possum polliceri. Cic. 8. Fam. 10. Quod ad tuum discessum [illegible] illud tibi possum polliceri, me curaturum ut tibi succedatur: [illegible] præstabo, ne amplius prorogetur.
Habeo polliceri, i. e. Hoc pollicendum est mihi, ut ait Valla. Cic. 1. Fam. 5. De Alexandrina re, causaque regia tantum habeo polliceri [illegible] tibi absenti, tuisque præsentibus cumulate satisfacturum.
Polliceri, passive. Ulpian. in l. 1. §. est autem. D. de exerc. act. Est autem nobis electio, utrum exercitorem, an magistrum convenire velimus: sed ex contrario, exercenti navem adversus eos, qui cum magistro contraxerunt, actio non pollicetur: quod non eodem [illegible] indigebat.

POLLICEO, ēre. activ. Varro apud Non. 7. 25. Ne dares, ne pollicere
POLLICENS, entis. [ὑπισχνούμενος] Partic. Ter. And. 1. 2. 49. [illegible]
Montes auri pollicens. Idem Phorm. 1. 2. 18.
Multa pollicens. Nepos 2. 8. 6.

POLLICĬTUS, a, um. Partic. [ὑποσχόμενος] ut:
Fidem pollicitam dictis addere. Ovid. 3. Fast. 366.
Torus pollicitus. Ovid. 21. Epist. 140. conf. in ipso verbo 2 pr.

POLLICĬTUM, i. n. [ὑπόσχημα] Promissio. Columel. lib. 11. [illegible]
Memores polliciti nostri, subjungemus cultus hortorum.
Dives pollicitis. Ovid. 1. de Arte Am. 444.
Pignora polliciti dare. Ovid. 18. Epist. 192.

POLLICĬTOR, [ἐπαγγελίζομαι] āri. frequent. Plaut. Milit. 3. 1. 4.

Stultitia atque insipientia insulsa atque maxima hæc sit,
Me ira in opus alienum, aut tibi meam operam pollicitari.

[illegible] And. 5. 4. 9.

Sollicitando & pollicitando, eorum animos lactas?

Pauxillatim pollicitari. V. Pauxillatim, in PAUCUS.

POLLICĬTANS, antis. Partic. Ter. Phorm. 3. 2. 35.

Ego te complures, adversum ingenium meum, menses [illegible]
Pollicitantem & nil ferentem, flentem, &c.

POLLICITĀTIO, ōnis. f. [ὑπόσχεσις] Budæus, Pollicitatio, [illegible] solius promissum. Plin. ad Trajanum, lib. 10. Epist. 39. [illegible] privatorum pollicitationibus multa debentur, ut basilicæ circa, [illegible] cus supra caveam. De iis vero quæ in contractibus promittuntur, [illegible] tationem dici, vel promissorem pollicitatorem vocari, [illegible] est: licet Polliceri verbum ad omnia promiscuum sit. Cæs. 3. Bell. [illegible] 108. Hunc incitatum suis, & regis inflatum pollicitationibus, [illegible] vellet Photinus, nuntiis litterisque edocuit. Ulpianus in l. Pactum. de Pollicitat. Pactum est duorum consensus, atque conventio: [illegible] tio vero offerentis solius promissum. Et ideo illud est constitutum, si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur.
Arcessere ad se aliquos pollicitatione aliqua. Cic. 10. Fam. 31.
Auferre pollicitationes. V. AUFERO.

POLLICITĀTOR, ōris. m. Qui pollicetur. Tertull. adv. Jud. [illegible]
Habemus Deum idoneum pollicitatorem & fidelem sponsorem.
Veritatis pollicitatores. August. de Morib. Manich. 2. 17.

POLLICITĀTRIX, īcis. f. Tertull. Apol. cap. 21. Virgo [illegible] rum pollicitatrix.

POLLINARIUS, V. POLLEN.

POLLINGO, linxi, linctum, [νεκροκομέω] ĕre. est Curare, [illegible] cadavera. Plaut. in prol. Pœn. 63.

Eorum alter vivit, alter est mortuus;
Propterea apud vos dico confidentius,
Quod mihi pollinctor dixit, qui eum pollinxerat.

V. Turn. Advers. 18. 31. [At Gloss. Lat. Gr. Pollingo, [illegible] ἐνταφιάζω, ταριχεύω. Et Gr. Lat. Ταριχεύω νεκρόν, Pollingo.

POLLINCTUS, a, um. Partic. Unctus. ut, Apul. Florid. [illegible]
Jam eum pollinctum, &c. Senec. de Vita beata cap. 7. Voluptatem
Pallidam, fucatam, & medicamentis pollinctam invenies.
Pollinctam, pro Pollutam repositum apud Senecam de vita beata.
Vide meam Proodop. & Mur. H. St.

POLLINCTOR, ōris. m. [νεκροθάπτης, ταριχευτής] Curator funerum, [illegible] unctor cadaverum. Apul. Pollinctor ejus funeri dum unctionem [illegible] Plaut. Asin. 5. 2. 60.

— ecquis currit pollinctorem arcessere?

conf. Lex. [illegible] Vespillo, seu Pollinctor, Obsop. in Epigr. p. 371. Vocatur & [illegible] larius. H. St.

POLLINCTŪRA, æ. f. Ipsa cadaverum curatio Plaut. Stich. 1. 3. [illegible]

— nam hinc quidem
Hodie pollinctura, præter nos, jactura dabitur nemini.

[illegible] gunt Pollunctura; & certe hic de convivio agitur, nihil de [illegible] V. mox in POLLUCEO.

POLLINTOR, V. POLLEN.

POLLINCTŌRIUS, a, um. Adj. Plaut. suppos. Aulul. 2. 4. Sarpollinctorios efferar.

POLLIO, onis. m. [Πωλίων] V. in dictione ASINIUS. Constat [illegible] hunc Virgilii fuisse patronum: cujus ipse Virgilius meminit [illegible] Hor. quoque 2. Carm. 1. 6. hunc tragœdiarum & historiarum [illegible] ptorem testatur his versibus,

Paulum severæ Musa tragœdiæ
Desit Theatris: mox, ubi publicas
Res ordinaris, grande munus
Cecropio repetes cothurno.

Idem 1. Serm. 10. 42.

— Pollio regum
Facta canit, pede ter percusso.

POLLUBRUM, V. POLUBRUM.

POLLŪCEO, xi, ctum, [ἀποδίδωμι, δαπανάω] ēre. Verbum ad sacra [illegible] tinens. Cato R. R. cap. 132. Jovi dapali culignam vini quantam [illegible] luceto. Ibid. Dape pollucenda.
Pisces, qui squamosi non essent, ni pollucerent. Plin. 32. 2. [illegible] duin. Ni pollucerent, Ne coenerent, ad epulas sacras deorum [illegible]
Pollucere, Opipare apparare convivium & laute: quia laute [illegible] sacrificium Herculi. V. Plaut. Stich. 2. 1. 80. Macrob. Saturn. [illegible]
Pollucere, pro Pellucere, nitidum, lucidum & splendidum [illegible] esse, posuisse videtur Columel. lib. 10. 294.

Quam nitidis hilares pollucent fœtibus horti.

Alii habent, [illegible] lucent.

POLLUCTUS, a, um. Partic. ut, Polluctus virgis, apud Plautum [illegible] 1. 3. 38. i. e. Virgis expolitus, sicut in polluncto Herculis [illegible]

bantur obviis. Sic & idem Plaut. Rud. 2. 4. 21. Non ego sum pollucta pago. i. e. Communis & publica pago. Ea Ternabo.

POLLUCTUM, I. n. Cœna est pollucibilis & opipara. Plin. lib. 32. cap. 2. Numa constituit ut pisces, qui squamosi non essent, ni pollucerent: parcimonia commentus, ut convivia publica & privata, cœnæque ad pulvinaria facilius compararentur, ut qui ad polluctum emerent, pretio minus parcerent, eaque præmercarentur. Hunc locum ita restituit Budæus, ubi corrupte legebatur, Pollincerent, & Pollinctum. Plaut. Rud. 5. 3. 63.

Sequimini intro, spectatores, vos quoque ad cœnam vocem,
Ni daturus nihil sim, neque sit quicquam pollucti domi. i. e.

Si nobis esset cœna tam laute apparata, quam esse solet eorum, qui votivum epulum faciunt, hoc est polluctum; ad cœnam vos vocassem. Ex Budæo. Utitur & Macrob. lib. 3. Saturn. cap. 16. ad finem. V. Varr. de L. L. 5. 7. seu infra POLLUTUM.

POLLUCTURA, æ. f. Idem. Plaut. Stich. 5. 4. 6. Hodie polluctura dabitur.

POLLŪCĬBĬLIS, e. Adj. [πολυτελὴς] Pollucibilis cœna a Macrobio pro Opipara & splendida usurpatur. Sic enim lib. 3. Saturnal. cap. 17. Cleopatra, pertentans Antonium, pollucibilem sane cœnam paravit.
Compar. Pollucibilior. Tertull. de Jejuniis cap. ult.

POLLUCIBILĬTER, Adv. [πολυτελῶς] Laute & splendide. Plaut. Mostel. 1. 1. 23.

Amicas emite, liberate; pascite
Parasitos; opsonate pollucibiliter.

POLLUCIBILĬTAS, ātis. f. Fulgent. 1. Mythol. Pollucis filium, sive a pollendo, sive a pollucibilitate, quam humanitatem dicimus.

POLLULUS, a, um. Adj. V. PAULULUS in PAUUM.

POLLUO, ui, ūtum, [μολύνω, μιαίνω] ĕre. quasi Porro lavare: sed per contrarium sæpenumero ponitur pro Inquinare. Ovid. 2. Met. 794.

Afflatuque suo populos, urbesque, domosque
Polluit. [Fere tamen de rebus sacris, estque fere idem ac Profanare.

Aquas castas. Ovid. 2. Fast. 174.
Ceremonias incesto stupro & flagitio. Cic. pro Domo 105.
Dapes ore. Virg. 3. Æn. 234.
Domus casta polluitur stupris. Hor. 4. Carm. 5. 21.
Fœdus naturæ polluere concubitu vetito. Ovid. 10. Met. 353.
Formam auro. Tibul. lib. 1. 9. 17.
Jura scelere nefario. Cic. pro Rosc. Amer. 65. Nemo putabat quemquam esse, qui, quum omnia divina atque humana jura scelere nefario polluisset, somnum statim capere potuisset. conf. 11. Philipp. 29.
Ludos flagitio omni. Cic. de Arusp. Resp. 27.
Ludos lues impure polluit. Cic. de Arusp. Resp. 24.
Macula pollui. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 292.
Ore cruore polluit. Ovid. 15. Met. 98.
Sacra. Cic. 6. Verr. 99.

POLLŪTUS, a, um. [μεμολυσμένος, μιανθεὶς] Partic. ut, Sanguine pollutus. Lucan. lib. 1. 429.
Amor. Virg. 5. Æn. 6.
Corpus. Catul. in Carm. Nupt. 60. 46.
Dextra. Lucan. lib. 2. 114.
Domus. Lucan. lib. 2. 252.
Enses. Lucan. lib. 2. 536.
Fœdera dolis. Sil. lib. 11. 323.
Hospitium. Virg. 3. Æn. 61.
Licentia, Nimia. Sallust. in Jugurtha cap. 25. extr. Veritus, quod in tali re solet, ne polluta licentia invidiam accenderet.
Mensa nullo cruore. Sil. lib. 7. 183.
Sacra polluta & violata. Cic. 7. Verr. 186.
Pollutus, de homine. Sallust. in Jugurtha cap. 63. extr. Et jam tum alios magistratus plebs, Consulatum nobilitas, inter se per manus tradebat. Novus nemo tam clarus, neque tam egregius factis erat, quin is indignus illo honore, & quasi pollutus haberetur.

POLLUTUM, i. n. Varro de L. L. lib. 5. 7. Pollutum quod a porriciendo est fictum. Quum enim ex mercibus libamenta porrecta sunt Herculi in ara, tum pollutum est, ut quum profanum dicitur, id est proinde ut sit fani factum. Alii legunt Polluctum rectius.

POLLŪTIO, ōnis. f. Pallad. 9. 10. Aqua omni labe pollutionis aliena.

POLLUS, V. POLUS.

POLLUSTINI, V. POLLUSCA.

POLLUX, ūcis. m. [Πολυδεύκης] Castoris frater. V. CASTOR. Hor. 2. Epist. 1. 5.

Romulus, & Liber pater, & cum Castore Pollux,
Post ingentia facta, deorum in templa recepti.

Amyclæus Pollux. Virg. 3. Georg. 89.
Aptior cæstibus. Senec. Med. 2.
Polluces etiam pl. pro Pollux. Plaut. Bacch. 4. 8. 53. Castor, Polluces, Mars, &c. conf. Varr. de L. L. 4. 20. & Serv. ad Virg. 3. Georg. 89. ubi Polluces & Castores pro Castor & Pollux usurpatum docet.
Julius Pollux, Naucratita grammaticus sub Commodo principe præcipiebat Athenis. Decessit annos natus LVIII. Scripsit ad Commodum Onomasticon libris decem, & alia quædam, quæ non exstant, ut auctor est Suidas.

POLUBRUM, I. n. [χερνιβεῖον] Vas pelluvium, quod nos pelvim vocamus, inquit Paulus. Livius. Argenteo polubro, & aureo gutto. Fabius Pictor lib. 16. Aquam manibus pedibusque dato, polubrum sinistra manu teneto, dextera vasum cum aqua.
Alii Pollubrum cum ll. & ita apud Cælium Calcagn. H. St. Sic & Paulus.

PŎLUS, i. m. [πόλος] quasi Cæli cardo. Duo autem sunt poli: Arcticus, id est Borealis: & Antarcticus, Australis. Et ab altero in alterum protenditur axis a quibus sustinetur. Borealis altissimus his qui sunt in nostro hemisphærio: Australis, imus & depressus, & qui a nobis videri non possit. Plin. lib. 2. cap. 15. Quoniam terra a verticibus duobus, quos appellaverunt polos, centrum cæli est, nec non signiferi, oblique inter eos siti. Cic. 2. de Nat. Deor. 105.

Extremusque adeo duplici de cardine vertex
Dicitur esse polus.

Ardens flammis. Lucan. lib. 1. 527.
Ater. Senec. Herc. furen. 13.

Australis. Ovid. 2. Met. 132.
Austrinum polum Indi Dramasa vocant. Plin. lib. 6. cap. 19.
Calidus. Lucan. lib. 1. 54.
Devius. Senec. Hippol. 10.
Extremi. Senec. Agamemn. 6.
Gelidus. Ovid. 16. Epist. 152.
Glacialis. Ovid. 2. Met. 173.
Lucidus. Virg. 3. Æn. 585.
Nigrans. Senec. Agamemn. 8.
Nitidus. Senec. Herc. fur. 9.
Nivalis. Senec. Agamemn. 2.
Occultus & conspicuus. Ovid. 4. Trist. 10. 108.
Rotati. Ovid. 2. Met. 75.
Rotundus. Hor. 1. Carm. 28. 6.
Stellifer. Senec. Hippol. 6.
Stelligeri jubar poli. Stat. 12. Theb. 565.
Sidereus. Valer. 4. Argon. 643.
Umbrans. Senec. Hippol. 7. 1.
Dimoverat Aurora humentem polo umbram. Virg. 3. Æn. 589.
Fulsere picei poli. Valer. 1. Argon. 622.
Inhorrescit polus atra nube. Senec. Herc. OEth. 9.
Intonuere poli, & crebris micat ignibus æther. Virg. 1. Æn. 94.
Percurrere polum animo. Hor. 1. Carm. 28. 6.
Subtexit nox atra polos. Stat. 1. Theb. 346.
Et nox atra polum bigis subvecta tenebat. Virg. 5. Æn. 721.
Polus interdum pro Cælo ipso sumitur. ut,
Regna poli. Senec. Octav. 7. Hor. 3. Carm. 29. 44.

— cras vel atra
Nube polum, Pater, occupato,
Vel sole puro. Virg. 1. Æn. 402.
Involvens umbra magna, terramque polumque.

Signifer polus, Plaga circuli Zodiaci Lucan. lib. 3. 254.
Pascit sidera convexa polus. Virg. 1. Æn. 612.

POLĀRIS, e. Adj. ut, Stellæ polares apud Astronomos.

POLŌSE, Adv. Per polos. Mart. Capell. 1. p. 14. Obliqua decussata polose. [An Polosque, & climata? V. locum.

PŌLUS, [Πῶλος] Agrigentinus Sophista, Gorgiæ auditor, primus in oratione invenisse dicitur parisa, & antitheta, & similiter desinentia: quod minime verum: sed jam inventis sæpe esum fuisse constat. Philostratus. Suidas scribit eum Genealogiam eorum, qui ad Trojam profecti sunt, scripsisse, simul & Navium catalogum.
Alius Polus, Histrio, de quo Gell. 7. 5. & Alex. ab Alex. 2. 9. ubi Pollus scribit male.

POLUSCA, æ. f. Veteris Latii oppidum Liv. 2. 23. quod & Polustia, vel Pollustia dicebatur. unde

POLUSCANI, vel POLLUSTINI, orum. m. Populi sunt in Latio non procul ab Albano monte. Plin. lib. 3. cap. 5.

POLYACANTHOS, I. m. [πολυάκανθος] Herba, cujus Plin. meminit lib. 21. cap. 16. Carduus & folia & caules spinosæ lanuginis habet. Item acorna, leucacanthos, chalceos, cnicos, polyacanthos.

POLYÆGOS, i. f. [Πολύαιγος] Insula una ex Sporadibus, a caprarum multitudine dicta. Plin. lib. 4. cap. 12. Αἴξ Gr. Capra.

POLYÆNUS, i. m. [Πολύαινος] Sophista quidam Sardianus, temporibus Cæsaris Dictatoris & M. Antonii Triumviri. Scripsit Orationes judiciales, Triumphi Parthici M. Antonii libros tres.
Fuit & alter ejusdem generis Macedo, qui de Thebis scripsit, & de Re Tactica, aliaque, Auctor Suidas. Heic docti libros VIII Strategematum, qui supersunt, adscribunt. V. Fabric. Bibl. Græc. 4. 15. 6. ubi & alios nominis ejusdem commemorat.

POLYANDRION, i. n. [πολυάνδριον] in Græcis civitatibus dicebatur Commune hospitum sepulcrum, ita dictum a multitudine sepultorum; πολυάνδριον enim significat Populosum. Arnob. lib. 6. p. 194. Polyandria illa Varronis. Et Lactant. Div. Inst. Epit. cap. ult. Congerentur in ea valle corpora mortuorum, & vocabitur nomen ejus polyandrium. V. Elmenh. ad Arnob. l. c. p. 175. & Suid. Gloss. Gr. Lat. Πολυάνδριον, Strages.

POLYANUS, i. m. [Πολύανος] Mons Epiri, Tamaro junctus, de quo Strabo lib. 7.

POLYANTHĔMUM, i. n. [πολυάνθεμον] Herba, quam quidam Batrachion appellant, caustica vi; exulcerat cicatrices, & ad colorem reducit. Plin. lib. 27. cap. 12.

POLYARS, arnos. m. [πολύαρς] Multorum agnorum, Qui possidet multos agnos. Varro de R. R. lib. 2. cap. 1. Origo quam dixi, & dignitas quam dicam, de antiquis illustrissimus quisque pastor erat, ut ostendit Græca & Latina lingua, & veteres poetæ, qui alios vocant πολύαρνας, alios πολυμήλους, alios πολυβούτας, qui ipsas pecudes, propter caritatem aureas habuisse pelles tradiderunt, ut Argis Atreus.

PŎLYBIUS, i. m. [Πολύβιος] e Megalopoli civitate Arcadiæ, præceptor Scipionis Africani, Ptolemæo Evergeta in Ægypto regnante; scripsit Romanam historiam libris quadraginta, de quibus 17 hodie reliqui sunt. Auctor longe optimus & civili juxta & militari prudentia nemini secundus. Incipit a fuga Cleomenis Spartiatæ, & Persei Philippi filii Macedonum regis. Posthæc Romam attigit. Auctor Suidas. Meminit hujus Cic. 3. Off. 113. V. Voss. de Hist. Græc. 1. 19.

PŎLYBUS, i. m. [Πόλυβος] Rex Corinthiorum, qui cum liberis careret, OEdipum Laii patris jussu expositum, inventumque a pastore, pro suo educavit. V. Stat. 1. Theb. 64. Senec. OEdip. v. 12.
Alius inter procos Penelopes, apud Ovid. 1. Epist. 91.
Polybus, discipulus Hippocratis, ejusque successor in juvenibus instituendis. Galen. in lib. Hippocr. de Natur. homin. Com. 1. in princip.

PŎLYCARPUS, i. m. [Πολύκαρπος] Joannis Apostoli, ut fertur, discipulus, & Smyrnæorum episcopus Latine vertere possis Fructuosum Irenæus.

PŎLYCHARMUS, i. m. [Πολύχαρμος] Eximius cælator. Plin. 36. 5.

PŎLYCHRESTUS, a, um. Adj. [πολύχρηστος] Quod est frequentis usus. Sic nominatur Galen. lib. 1. de Alimentor. facultat. cap. 23. Lupinus.

PŎLYCHRŎNIUS, i. m. sec. c. [πολυχρόνιος] Diuturnus, longævus. Firmic. lib. 8. cap. 28. In conjunctione spinæ & colli Sagittarii qui nati fuerint, nobiles erunt, polychronii quoque, sed qui biothanati moriantur. Et cap. 29. Prima pars Aquarii si in horoscopo fuerit inventa, reges magnos faciet, & gloriosos, polychronios quoque.

PŎLYCLĒTUS, i. m. sec. c. [Πολύκλειτος] Statuarius eximius, diligentia & decore

decore supra ceteros, ut ait Quintilianus. Nam ex ære signa fecit, nobilitata scriptorum præconio. Cum primis fecit astragalizontes, hoc est talis ludentes, quo opere nullum absolutius judicant. Fuit Sicyonius, & discipulus Ageladæ. Meminit hujus Cic. 2. de Orat. 70. Item de Clar. Orat. 70. Et 6. Verr. 5. Hic duas eodem argumento statuas fecit: alteram arte sua, alteram vero de vulgi opinione, quam de sententia cujusvis prætereuntis cælaverat. Quibus perfectis turbam admittit: ac primum sua ostensa magnopere laudatur. Altera deinde non æque. Atqui scitote, inquit, hanc quam tantopere laudatis, me fecisse: quam vero vituperatis, vos fecistis. Auctor Ælianus de Varia historia 14. 8.

POLYCLETĒUS, a, um. Adj. [Πολυκλείτειος] Stat. 2. Silv. 2. 67.

— quod ab arte Myronis
Aut Polycleteo jussum est quod vivere cælo. Idem 4. Silv. 6. 78.
Quod Polycleteis visum est spirare caminis.

POLYCNĒMON, i. n. [πολύκνημον] Herbæ nomen: de qua Plin. lib. 26. cap. 14. & Galen. lib. 8. de Simplic. medic. fac. cap. 62.

POLYCRATA, æ. f. [Πολυκράτη] Nobilis fuit quædam femina, e Naxo insula, quam præ nimio gaudio & insperato exspirasse refert Aristoteles, teste Gellio Noct. Attic. lib. 3. cap. 15.

PŎLYCRĂTES, is. m. sec. c. [Πολυκράτης] & Sylosontes, fratres, Samiorum tyranni. Quorum alter Polycrates, fortuna opibusque clarus: perpetua usus felicitate, præterquam ad extremum, quam uti temperaret, anulum sibi carissimum in mare projecit, quem deinde a piscatore recepit, capto pisce, qui eum devoraverat. Ad postremum a Persarum satrape Oronte dolo captus ac suspensus est. Ex Strabonis lib. 14. Hujus item meminit Cic. 5. de Fin. 92. Polycratem Samium felicem appellant: nihil enim acciderat ei, quod nollet, nisi quod annulum, quo delectabatur, in mare abjecit. Ergo infelix una molestia: felix rursus, quum is ipse annulus in præcordiis piscis inventus est.

Fuit & Polycrates, Ephesiorum præsul, temporibus Severi Principis, ut scribit Hieronymus.

Alius Polycrates, Atheniensis sophista. V. Quintil. 2. 17. p. 191. Burm. Alius, Statuarius. Plin. 34. 8.

PŎLY̆DĂMAS, antis. m. [Πολυδάμας] Pancratiastes, æmulatus Herculem, leonem inermis amplexus superavit: taurum ingentem apprehensis extremis pedibus retro tenebat: currum agitatum, sese opponendo, altera manu apprehensum ex cursu retrahebat, in equosque insiliebat dejecto auriga. Accessitus a Dario Artaxerxis Magni filio, ter apud eum ex provocatione victor fuit. Postremo post cœnam in caverna, quam saxum a vertice ruinam minaretur, diffugientibus convivis, confisus ipse viribus, ac manibus posse illud sustinere, oppressus est. Auctor Pausanias Eliac. 2. p. 182. Wech. [Scribitur Gr. & Πουλυδάμας, Æol. Πουλυδάμας, unde & sæpe pr. longa. V. Drakenb. ad seq. loc. Sil.

Polydamas Trojanus, Panthoi filius, socius & magister, & æqualis, consiliariusque Hectoris, ut est auctor Ælianus Var. hist. 12. 25. Homerus scribit Iliados lib. 18. hunc eloquentia, Hectorem armis valuisse. Dares historicus hunc dicit ad castra Græcorum noctu profectum Trojam prodidisse. cap. 37. conf. Ovid. 12. Met. 547. Serv. ad Æn. 1. 242.

POLYDAMANTĒUS, a, um. Adj. [Πολυδαμάντειος] Sil. 12. 212.
Polydamanteis juvenis Pedianus in armis.

PŎLY̆DECTES, æ. m. [Πολυδέκτης] Magnetis filius, rex Seriphi insulæ. Hic Perseum Jovis & Danaes filium educavit. Cujus tandem ingenium veritus, audaciamque & felicitatem, per causam æternæ gloriæ illum ad superandam Gorgonem Medusam compulit: qua devicta, redeunti Perseo quum semper detraheret, conversus est ab illo in silicem, monstrato capite Medusæ, ut ostendit Ovid. 5. Met. 242.

Alius Polydectes, Statuarius. Plin. 36. 5.

PŎLY̆DŌRUS, i. m. [Πολύδωρος] Priami filius, perfide a Polymnestore Thraciæ rege interfectus, ut testatur Virg. 3. Æn. 49.
Hunc Polydorum, auri quondam cum pondere magno, &c. V. POLYMNESTOR.

POLYDORĒUS, a, um. Adj. [Πολυδώρειος] Ovid. 13. Met. 629.
Et Polydoreo manantem sanguine terram.

PŎLY̆GĂLON, i. n. vel POLYGĂLA, æ. f. [πολύγαλον] Herba palmi altitudine, in caule summo foliis lenticulæ, quæ potata lactis ubertatem inducit, a quo effectu nomen accepit. Plin. lib. 27. cap. 12. Dioscor. lib. 4. cap. 14.

PŎLYGNŌTUS, i. m. [Πολύγνωτος] Pictor antiquissimus, cujus meminit Quintil lib. 12. Instit. orat. cap. 10. & Plin lib. 7. 56. & lib. 35. cap. 6. Is in picturæ tenuitate valebat, plicas vestium, mollitiesque signorum imitabatur, ut est auctor Ælianus V. H. 4. 3. Pausanias in Phocic. p. 345. Wech. de eodem sic scribit, Polygnotus pinxit Ocnum torquentem spartum, & asinam prope rodentem. Quod sane ænigma est ejus, qui frustre laborat, si uxorem habet prodigam. V. in OCNUS. Meminit & hujus Plin, lib. 35. cap. 9.

PŎLY̆GŎNĂTON, i. n. [πολυγόνατον] Herba sine foliis, asparagi caule, in cacumine scoleon habens, eadem quæ polygonum, a frequentia geniculorum, teste Plin. lib. 27. cap. 12. Aliam tamen videbis polygonati descriptionem in Dioscoride lib. 4. cap. 7.

POLYGONIUS, V. POLYGONUS.

POLYGONOIDES, is. f. [πολυγονοειδής] Herba est folio lauri, longa tenuisque, adversus serpentes ac privatim aspides ex aceto pota efficax. A quibusdam clematis Ægyptia, ab aliis daphnoides appellatur. Plin. lib. 24. cap. 15. q. d. Polygoni specie.

PŎLY̆GŎNUM, i. n. [πολύγονον] Herba quam nos Sanguinariam dicimus, & geniculatam a multis geniculis, & feminalem a multo semine. Vulgo *Centinodia* dicitur, Parisiis *herba sancti innocentii*. Plin. lib 27. cap. 12. Polygonon Græci vocant, quam nos sanguinariam: non attollitur a terra, foliis rutæ, semine graminis; succus ejus infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum vino, cujuslibet partis profluvium, excreationesque cruentas inhibet. Columel. lib. 6. 12. extr. Sanguinalis herba, quam Græci polygonon appellant.

PŎLY̆GŌNUS, a, um. Adj. [πολύγωνος] Multangulus, seu Quod multorum angulorum est, unde

POLYGONUM, i. n. [πολύγωνον] Euclid. 6. Elementorum Theor. 14. Similia polygona, in similia triangula dividuntur, & in æqualia numero, & æqua ratione totis, & polygonum ad polygonum duplicem rationem habet, quam similis rationis latus ad similis rationis latus.

POLYGONIUS, a, um. Adj. [πολυγώνιος] Idem quod Polygonus. ut, Polygoniæ turres. Vitruv. 1. 5. V. Bald. Lex. Vitruv.

PŎLY̆GRAMMOS, i. m. [πολύγραμμος] Gemma est smaragdo similis, per transversum multis albis lineis distincta. Plin. lib. 37. cap. 9.

POLYGYNÆCON, i. n. Mulierum frequentia. [πολυγυναικόν] Plin. lib. 35. cap. 11. Pinxit in templo Eleusinæ Phylarchum, Athenis frequentiam, quam vocavere Polygynæcon. Alii tamen legunt Gynæconitin. Harduin. legit Syngenicon.

PŎLY̆HEDROS, i. c. & POLYHEDRON, n. sec. c. [πολύεδρος, πολύεδρον] Multas sessus habens, vel Plurium laterum. V. Heron. in Vocab. Stereom. Eucl. 12. Elemen. Binis sphæris circum idem centrum existentibus, in majori sphæra solidum polyhedrum inscribere, non tangens sphæram minorem in superficie.

PŎLY̆HISTOR, ŏris. m. [πολυίστωρ] Multiscius dicitur. Hoc nomine appellatus fuit Appion, de quo Gell. lib. 5. cap. 14. Solinus quoque ob variarum rerum commemorationem, eo nomine dictus est. V. Suet. Grammat. cap. 20.

PŎLY̆HYOIDON, i. n. [πολυείδον] Centauria major. Apul. de Herb. cap. 34.

POLYHYMNIA, V. POLYMNIA.

PŎLY̆MESTES, ŏris. m. [Πολυμήστης] Milesius, puer quum a matre locatus esset ad caprarios pastus, ludicro leporem consecutus est: & ob id statim productus a gregis domino Olympiade sexta & quadragesima (ut Bocchus auctor est) victus in stadio meruit coronam. Hæc Solin. cap. 6. Al. Polymnestor. q. V.

POLYMĬTUS, a, um. [πολύμιτος] Adj. a πολὺ, & μίτος, Filum, quod nos Licium dicimus: a licio sum multiplici varietate. Unde Vestis polymita, Quæ versicoloribus liciis contexta est. Plin. lib 8. cap. 48. Plurimis vero liciis texere, quæ polymita appellant, Alexandria instituit. De polymita cubicularia est epigramma Martial. lib. 14. 155.

POLYMITĀRIUS, i. m. hujusce vestis Textor, cujus fit mentio Exod. 35. 35. conf. Isidor. 19. 22.

POLYMNASTUS, i. m. [Πολύμναστος] Poeta quidam primævæ ætatis, de quo sic Pindarus, Nosti quicquid dixit Polymnastus vir Colophonius. Sunt qui Homerum hunc faciunt. Strab lib. 14.

PŎLYMNESTOR, ŏris. m. sec. c. [Πολυμνήστωρ] Rex Thracum tempore belli Trojani, ad quem Priamus, dubitans de statu Trojæ & belli eventu, filium Polydorum, cum magno auri pondere, conservandum nutriendumque misit, ut si contingeret Trojam capi, ipse genus & urbem instaurare posset. Sed destructa Troja, auri cupiditate Polydorum interfecit. Quod quum cognovisset Hecuba, finxit se illi aliud auri pondus velle secreto indicare. Quæ avarus rex vera esse credens, & in conspectum Hecubæ veniens, ab illa unguibus excæcatus est, ut elegantissime scribit Euripides in Hecuba; & Ovidius tetigit 13. Met. 429. seq.

Regia dives Polymnestoris. Ovid. 13. Met. 430.

Thrax Polymnestor. Propert. lib. 3. 11. 55. Al. Polymestor. [Et quidem rectius, ut censet Heinsius ad Ovid. 13. Met. 430. q. V. & Broeckh. ad loc. Utramque tamen lectionem metri ratio admittit, quum antepænultimam Græca consuetudine corripere liceat, ut Heins. docet & in seq. POLYMNIA videbit: Nec significatio distat multum utriusque vocis. Nam μνήστωρ, a μνάομαι, Scientem & intelligentem significat Hesych. & Phavorin. μνήστωρ βουλῆς, φρόνιμος: Μήστωρ vero, a μήδομαι, Consilio pollentem. Suid. Μήστωρ, μήστορος, ἀνὴρ σύμβουλος καὶ βουλευτικὸς, καὶ ἐπιστήμων, καὶ ἐπίσκοπος. Homero Iliad. δ. 328. Athenienses dicuntur μήστωρες ἀυτῆς sec. prod. i. e. Belli periti. V. Eust. Affertur & Agamestor rex Atheniens. ab Euseb. ad n. 1019. quod & forsan apud Pausan. in Eliac. 4. p. 187. Wech. in Ἀγαμήστωρ, apud Plutarch. Sympos. 1. 4. in Agapestor corruptum est. Quare Polymestor rectius puto scribi.

PŎLYMNĬA, [Πολύμνια] sive POLYMNEIA, æ. f. [Πολύμνεια] sec. c. Hor. 1. Carm. 1. 33. divisit diphthongum,

Euterpe cohibet, nec Polymneia. Ubi etiam Y sequentibus M & N more Græco corripitur. Fuit una ex Musis: sic dicta, quia cantus suavitate poetas reddit gloria immortales. A πολὺ multum, μνῆα memoria. Unde præesse & Rhetoribus dicitur, quibus opus est multa memoria. Sunt qui a πολὺ & ὕμνος deducunt, quod est laudatio, quia laudationibus præsit, & scribunt Polyhymnia: ut apud Ovid. 5. Fast. 9.

Dissensere Deæ, quarum Polyhymnia cœpit. Et v. 53. Ubi tamen Heins. Polymneis restituendum censet.

PŎLY̆MYXOS, i. m. [πολύμυξος] Lucerna quæ multos habet angulos, & in his funiculos, illustrandis conviviis accommodata. Martial. lib. 14. 41.

Illustrem quum tota meis convivia flammis,
Totque geram myxus, una lucerna vocor. V. MYXUS.

PŎLY̆NĪCES, is. m. [Πολυνείκης] Œdipi Thebanorum regis filius, & Eteoclis frater, qui Œdipo mortuo, de hæreditate & ditione diffidentes, contractis utrinque copiis, ambo se mutuis vulneribus interfecerunt; id quod testatur Virgil. in Culic. V. Stat. 7. Theb. 689. Al. Polynicus.

POLYŌNY̆MUS, i. [πολυώνυμος] Helxina sive Herba perdicalis. Apul. de Herb. cap. 81. q. d. Multi nominis.

PŎLY̆PHĂGUS, i. m. [πολυφάγος] in Gloss. Edax. Suet. Neron cap. 37. Creditur etiam polyphago cuidam, Ægyptii generis, crudam carnem, & quidquid daretur, mandere assueto, concupisse vivos homines laniandos absumendosque objicere. Scribi potest Poliphagus pr. prod.

PŎLY̆PHĒMUS, i. m. [Πολύφημος] teste Homer. in Odyss. 9. Neptuni filius, Cyclops. De quo Servius, Multi Polyphemum dicunt unum habuisse oculum, alii duos, alii tres: sed totum fabulosum est. Nam hic vir prudentissimus fuit, & ob hoc oculum in capite habuisse dicitur: id est juxta cerebrum, quia prudentia plus videbat. Verum Ulysses eum prudentia superavit, & ob hoc eum cæcasse fingitur. Hæc Servius in illud Virg. 3. Æn. 635.

— & telo lumen terebramus acuto, &c. Cicero quoque de Polyphemo lib. 5. Tusc. 115. sic scribit. At vero Polyphemum Homerus, quum immanem ferumque finxisset, cum ariete etiam colloquentem facit, ejusque laudare fortunas; quod quo vellet ingredi, posset, & quæ vellet, attingere. Recte hic quidem; nihilo enim erat ipse Cyclops, quam aries ille prudentior.

Pastor Polyphemus. Virg. 3. Æn. 657.

PŎLY̆PHONTES, is. m. [Πολυφόντης] Rex quidam fuit, qui apud Euripidem, fratrem se ideo interfecisse dicit, quod ipse ante consilium de nece ejus cepisset. Meminit Gell. lib. 7. cap. 3.

PŎLYPLŪSIOS, i. m. [πολυπλούσιος] Latine Bene nummatus dicitur, sive Perdives, nam πολὺ multum, & πλοῦτος dives. Plaut. Capt. 2. 2. 27.
Quo de genere natus est illic Philocrates? P. Polyplusio.

Digitized by Google

Pŏlÿpŏdium, i. n. [πολυπόδιον] Herba. Plin. lib. 26. cap. 8. Detrahit bilem polypodion, quam nostri filiculam vocant: similis enim est filici. Radix in usu, pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine digiti minimi, acetabulis cavernosa ceu polyporum cirri, subdulcis, & in petris nascens, aut sub arboribus vetustis.

Pŏlÿptŏtum, i. n. [πολύπτωτον] dicitur Quod multiplicem habet casum: ex πολὺ quod est multiplex, & πτῶσις casus: ut Dominus, domini, domino, dominum, domine.

Polyptoton, Figura ex pluribus casibus. Hanc figuram vulgo nominaverunt, quod quum sæpius iisdem ab eadem parte orationis stat, illa ipsa pars declinationibus casuum, aut generibus, aut numeris immutatur. Casuum declinationibus hoc modo, Senatus est summi imperii consilium: Senatui Reipub. cura mandatur; ad Senatum in dubiis periculosisque rebus omnis civitas respicit. Generibus autem hoc modo, Pulchra autem hæc fama contigit civitati, si optime meritum civem damnaverimus: pulchrum erit exteras nationes existimare infestiores nos esse bonis quam malis: pulchre communibus utilitatibus consulemus, si quos oppressos & hostes capiere, nos circumvenerimus. Numeris autem sic, Grata semper singulis fuerunt, quæ commodi eorum causa constituta sunt. Gratum ille superior Africanus Senatoribus fecit, qui primus ejus ordinis subsellia a populo liberavit. Hæc Aquila Romanus in libro de Figurarum nominibus.

Polystyca, vel potius **Polystycha**, orum. n. [πολύστιχα] Libri, in quibus res annonaria & civilis annotatur. In l. 13. de indulgen. debit. in C. Theod. Cassiodorus lib. 5. Var. Ep. 14. ad Severian. extr. & Epist. 39. ad Aurelium. V. Veget. R. M. 2. 19. Forn. ad Cassiod. & Cang. Gloss. conf. DISTYCHA.

Pŏlÿpus, i. vel ŏdis. m. [πολύπους] Piscis est, ex mollium genere, a multis pedibus sic appellatus. Plin. lib. 9. cap. 29. Polyporum multa genera. Terreni majores quam pelagii, omnes brachiis ut pedibus ac manibus utuntur: cauda vero, quæ est bisulca, & acuta, in coitu. Est polypis fistula in dorso, qua transmittunt mare, eam modo in dexteram partem, modo in sinistram transferunt. Natant obliqui in caput: quod prædurum est sufflatione viventibus. Ceterum per brachia velut acetabulis dispersis, eo hausto quodammodo cui adhærescunt, tenent supini, ut avelli non queant, &c.

Polypus femina. Plin. lib. 9. cap. 58.

Polypi proverbio dicebantur olim, vel Stupidi, stolidique, vel Rapaces, & uncis unguibus homines. Erasm. V. Plaut. Aul. 2. 2. 21.

Polypus, Id genus vermis quod vulgus Gallicum vocat *Cloporte*. Scribonius Largus comp. 39. Bestiolæ multorum pedum, quæ tactæ conduplicant se in orbem pilulæ rotundissimæ similem (σφονδύλους ὄνους, aut πολύποδας Græci hoc genus animalium vocant) oleo domestico complures infervefactæ vase ferreo, &c. V. Multipes in MULTUS.

Polypus, Genus morbi. Cels. lib. 6. cap. 8. Polypus est caruncula, modo alba, modo subrubra, quæ narium ossi inhæret, & modo ad labra pendens, nares implet, modo retro per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post uvam conspici possit, strangulatque hominem, maxime Austro aut Euro flante: fereque mollis est, raro dura: eaque magis spiritum impedit, & nares dilatat, quæ fera καρκινώδης est, itaque attingi non debet. Hor. Epod. 12. 5.

　　Namque sagacius unus odoror,
　Polypus, an gravis hirsutis cubet hircus in alis. Idem 1. Serm. 3. 40.

Polypōsus, a, um. Adj. [πολυπώδης] Qui eo morbo laborat. Martial. lib. 12. 33.

Pŏlyrrhizon, i. n. [πολύῤῥιζον] Herba, quam circuitione Melampodion nigrum vocant. Plin. de ea ejusque viribus lib. 25. cap. 5.

Pŏlyspastus, i. m. [πολύσπαστος] Vitruv. 10. 5. Hoc genus machinæ polyspaston appellatur, quod multis orbiculorum circuitionibus & facilitatem summam præstat, & celeritatem. V. Bald. Lex. Vitruv.

Polystephanus, i. m. [Πολυστέφανος] Græcus fuit historicus, non parvæ auctoritatis inter scriptores veteres, de quo V. Gell. lib. 9. cap. 4. Sed Jonsius docuit Philostephanus legendum Hist. Philos.

Polysyndĕton, i. n. [πολυσύνδετον] a πολὺς, multus: & σύνδεσμος, conjunctio, quasi multipliciter conjunctum. Figura, quum sermo multis conjunctionibus concatenatur. Virg. 3. Georg. 345.

　　— tectumque, laremque,
　Armaque, Amyclæumque canem, Cressamque pharetram. V. Quintil. lib. 9. cap. 3. p. 813.

Polysynthĕton, i. n. [πολυσύνθετον] Figura, quum sententiæ multorum articulorum convenienti copia continentur: ut, Ille hunc penna constrictum trahebat, hic autem vociferabatur: concursus vero non mediocris, quum tandem omnes opitulari vellent, sed nemo auderet, neque ibi magistratus aderant, neque circumspicientes quo potissimum confugeremus, reperiebamus. Rutilius Lupus.

Polytes, V. POLITES.

Polytĕles, is. m. [πολυτελὴς] Sumptuosus, impendiosus. Ita inscribitur liber septimus Apicii de Arte Coq.

Polytrĭchon, i. n. [πολύτριχον] Herba sic dicta, quod multitudinem capillorum faciat. Plin. lib. 22. cap. 21. Dicitur etiam Polythrix, [πολύθριξ] Plin. lib. 26. cap. 12. Polythrix in vino data.

Est etiam Polytrichos Gemma, quæ defluvia capillorum facere dicitur. Plin. 37. 11.

Pŏlyxĕna, æ. f. [Πολυξένη] Priami regis filia ex Hecuba conjuge, quæ a Pyrrho ad Achillis tumulum jugulata est, in Troade. Vide Servium in illud Virg. 3. Æn. 321.

　　O felix una ante alias, Priameia virgo, &c. Ovid. 13. Met. 448.
　　Placat Achilleos mactata Polyxena manes. Euripides autem eam in Chersoneso scribit ad inanem & honorarium Achillis tumulum immolatam fuisse. Philostratus contra in Heroicis dicit, eam ultro ad sepulcrum Achillis sponsi sui gladio incubuisse. Sic inter se discrepant de Polyxenæ morte auctores. Græce dicitur multorum peregrina, seu quod amor peregrinari faciat mentes ab ingenio suo: seu quod apud multos libido ut peregrinabunda vagetur.

Polyxĕnius, a, um. Adj. [Πολυξένιος] ut, Cædes Polyxenia. Catul. Argon. 62. 368.

Pŏlyxo, ûs. f. [Πολυξὼ] una Amazonum, & Apollinis vates, quæ Lemniaci sceleris dux & hortatrix exstitit. Quum enim Lemniacæ mulieres ob spretam Venerem hircum olerent, mariti earum tantam odoris fœditatem exsecrantes, Lemno deserta, Thracas petiverunt: ibique filias eorum sibi conjugio asciverunt. Quod ubi Lemniadibus compertum est, Polyxûs impulsu, & Venere stimulante, in omne genus virile conjurarunt: remeantesque ex Thracia viros omnes peremerunt: inter quas Polyxo ducem fingit Stat. 5. Theb. 90.

　　Quum subito horrendus æsi matura Polyxo, &c. Valer. 2. Argon. 316.
　　Tunc etiam vates Phœbo dilecta Polyxo.

Pŏlyzēlus, i. m. [Πολύζηλος] Poeta Comicus, Græcus, cujus fabulas enumerat Suidas.

Pŏlyzōnos, i. m. [πολύζωνος] Gemma nigra, a multiplicitate zonarum sic dicta, candicat enim zonis. Plin. lib. 37. cap. 11.

P O M

Pōma, ătis. n. [πῶμα] Fructus palmæ. Diosc. 1. 148. Ea palma nascens palmula vocatur a copia succi, quo sitim arcet, Poma, id est poculum.

Pomarium, V. POMUM.

Pōmĕrīdiānus, a, um. [μεταμεσημβρινός] Adj. pro Postmeridianus, a Post & Meridie; Quod post meridiem fit: ut, Pomeridiana ambulatio. Cic. 5. de Fin. pr. Et 3. de Orat. 119. Atque hujus ambulationis antemeridianæ, aut nostræ pomeridianæ sessionis.

Literæ. Cic. 12. Att. 53. Hodie tuas litteras exspectabamus matutinas. Erunt fortasse alteræ pomeridianæ.

Scholæ pomeridianæ. Quintil. lib. 3. cap. 1.

Tempus. Cic. 3. de Orat. 17. Scribitur & Postmeridianus in optimis codd.

Pōmĕtia, æ. f. [Πομετία] quæ & Suessa Pometia dicta est, Pontia Festo, nisi mendum scriptoris est, oppidum Latii Plin. 3. 5. caput quondam Volscorum, teste Strab. lib. 5. Hinc POMETII gentile apud Virgil. 6. Æn. 775. & Strab. l. c. ubi male alii Πωμέντιον, addita littera ν. &

Pometīnus, a, um. Adj. quo utitur Livius. 1. 55. Pometinæ manubiæ. Sed frequentius alias litterula scribitur

Pomtīnus, vel **Pomptinus**, a, um. Adj. ut, Pomptina palus, quæ in extrema Italia est, juxta Appiam viam non longe a Circeiis. Plin. lib. 3. cap. 5. Scribitur & PONTINA. Exsiccata est a Corn. Cethego cos. cui ea provincia obvenerat: agerque ex ea factus, ut ait Epit. Liv. lib. 47. Insequentibus deinde sæculis iterum exsiccata a Theodorico Gothorum rege, ut ex ejus inscriptione in eo loco cernitur. Latrunculorum autem fuisse sedem ait Juven. 3. Sat. 307. Lucan. lib. 3. 85. Quintil. lib. 3. cap. 8. Pontinæ paludes apud Dionem duobus locis. H. St. Nimirum τὰ Πωμπτῖνα ἕλη vocat, nec minus frequenter Latini numero multitudinis Pomtinas paludes. V. Cellarii Geogr. Ant. 2. 9. 3. 399.

Ager Pomptinus. Liv. 6. 6. De agro Pomptino ab L. Sicinio Tribuno plebis actum. Ibid. Fugientium ex agro Pomptino agmen repente illatum in urbem.

Campi Pomptini. Sil. 8. 381.

Tribus Pomptina, tum adjecta quum lex de ambitu a Cajo Petilio lata est. Alexand. lib. 1. cap. 17. V. TRIBUS.

Pomatum, **Pomifer**, V. POMUM.

Pomilio, **Pumilio**, V. PUMILIO.

Pōmœrium, i. n. Tam intra, quam extra murum est, dictum quasi Postmœrium, hoc est post murum, ut inquit Varr. de L. L. 4. 32. Liv. 1. 44. Pomœrium, verbi vim solam intuentes, postmœrium interpretantur esse. Est autem magis circa murum locus, quem in condendis urbibus quondam Hetrusci, qua murum ducturi erant, certis circa terminis inaugurato consecrabant: ut neque interiore parte ædificia mœnibus continuarentur, quæ nunc vulgo etiam conjungunt, & extrinsecus puri aliquid ab humano cultu pateret soli. Hoc spatium quod neque habitari, neque arari fas erat, non magis quod post murum esset, quam quod murus post id, Pomœrium Romani appellarunt, & in urbis incremento semper, quantum mœnia processura erant, tantum termini hi consecrati proferebantur. Hæc Liv. Gell. lib. 13. cap. 14. Pomœrium quid esset, augures Populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt, Pomœrium est locus intra agrum effatum, per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii. Cic. 2. de Nat. Deor. 11. Quod, quum pomœrium postea intrasset, habendi Senatus causa, in redeundo, quum idem pomœrium transiret, auspicari esset oblitus. Lucan. lib. 1. 589.

　　Longa per extremos pomœria cingere fines, &c.

Jus pomœrii. Cic. 2. de Divin. 75.

Mœrus, pro Murus, V. in SUMIO. Vide MURUS. Apud Dionem Πωμήριον non uno in loco, nec πωμήριον, cum alibi tum in fine pag. penult. libri 43. Sic circa finem libri 39. H. St. Gloss. Gr. Lat. Pomœrium, ὁ περὶ τὸ τεῖχος τόπος. Sed puto τόπος scribendum.

Pomona, **Pomonalis**, V. in POMUM.

Pompa, æ. f. [πομπὴ] Omne spectaculum & apparatus solennis, cum ostentatione & specie quadam triumphi, tam in adversis, quam in prosperis & lætis; a Græco πέμπω, mitto. Ex Vall. lib. 4. Ter. Heaut. 4. 4. 17.

　　— transeundum est nunc tibi ad Menedemum, & tua pompa
　Eo traducenda est. Cic. 1. Off. 131. Cavendum est autem, ne aut tarditatibus utamur in gressu mollioribus, ut pomparum ferculis similes esse videamur. [Gall. *Aller en pas d'ostension*. H. St.

Pompa, Longus incedentium ordo in supplicatione, quam nos *Processionem* appellamus.

Bellorum, Triumphalis. Juven. 10. Sat. 281.

Item Pompa Funebris, a qua mortui dicti sunt a veteribus Superbi. H. St. V. SUPERBUS.

Lictorum pompa. Cic. 2. Fam. 15. Accedit etiam molesta hæc pompa lictorum meorum.

Nuptiarum pompa dicitur, Pompa sacrorum, Pompa ludorum. Cic. in Orat. 42. Verum hæc ludorum atque pompæ: nos autem jam in aciem dimicationemque veniamus.

Circus erit pompa celebris, numeroque deorum. Ovid. 4. Fast. 391. [Itaque Circensem pompam, qua nihil celebratius est apud historicos. In qua post Aurigantes & Symphoniacos, suo quæque apparatu, Deorum omnium simulacra in thensis vel Carpentis posita, equis, mulis, aut elephantis etiam junctis, e foro per velabrum & Circum ducebantur, comitantibus universis majoribus minoribusque P. R. magistratibus, & omnium sacerdotum collegiis cum insignibus dignitatum. V. Dionys. Halic. lib. 7. Ovid. Amor. 3. 2. 43. conf. Pitisci Lex.

Decus pompæ. Ovid. 2. Met. 725.
Aurea. Ovid. 3. Amor. 2. 44.
Eximiæ. Ovid. 9. Epist. 83.
Feralis pompa, Funus. Lucan. lib. 8. 734.
Flebilis. Ovid. 14. Met. 749.
Nigræ solennia pompæ. Stat. 2. Silv. 1. 19.
Solennes. Virg. 3. Georg. 22.
Ducere pompam. Ovid. 12. Epist. 152.
Exsequi ordine solennes pompas. Virg. 5. Æn. 53.
Parare pampam triumphis. Ovid. 3. de Pont. 4. 95.
Spoliatum exsequiis & pompa cadaver. Cic. pro Milon. 34.
In pompa partim eorum, partim acie illustres esse voluerunt. Cic. 2. de Orat. 94.
Rhetorum, Translate. Cic. 4. Tusc. 47. Illa quidem ex rhetorum pompa, Ardores animorum, Cotesque virtutum.
Adhibere speciem atque pompam in dicendo. Cic. 2. de Orat. 294. Sed adhibere quandam in dicendo speciem atque pompam.
Ad pompam, vel ostentationem. Ulpian. in l. 3. §. ultim. D. commodati. Non potest commodari id, quod usu consumitur: nisi forte ad pompam, vel ostentationem quis accipiat.
Pompæ plena petitio, h. e. Fastus. Q. Cic. de Petit. Cons. 40. Postremo tota petitio cura ut pompæ plena sit, ut illustris, ut splendida, ut popularis, ut habeat summam speciem ac dignitatem.
Detrahere pompam muneri suo, Absque fastu dare. Senec. de Benefic. lib. 2. cap. 13.

POMPO, āre. Sedul. post præfat. lib. 1. 2.
Grandisonis pompare modis, tragicoque boatu.

POMPĀTUS, a, um. Adj. Compar. Tertull. de Spectac. cap. 7. Circensium paullo pompatior suggestus.

POMPĀBILIS, e. Aliud Adj. Compar. Treb Poll. in Zenob. extr. Ducta per triumphum ea specie, ut nihil pompabilius populo Romano videretur.

POMPĀLIS, e. Adj. Idem. Capitolin. in Gordian. cap. 6. Erat canitie decora & pompali vultu.

POMPALITER, Adv. Idem. Treb. Poll. in Gallien. cap. 8. Gladiatores pompaliter ornati.

POMPALITAS, ātis. f. Pompa. Priscian. libello de Vers. Comic. p. 1320. Edit. Putsch.

POMPĀTICUS, a, um. Adj. Apul. 10. Met. p. 253. Elmenh. Pompatico favore deducor.
Sermo pompaticus. Hieron. procem. in Epist. ad Ephes. conf. Tertull. de Cult. Fem. 2. 9.

POMPATICE. Adv. ut Pompatice incedens, pro πομπικῶς. Bud. H. St.

POMPŌSUS, um. Adj. Idem. ut, Pomposus incessus. Sidon. 4. Epist. 9.

POMPŌSE, Adv. ut, Pompose scribere. Sidon. 9. Epist. 9.

POMPĒJA Gens Plebeja Romæ. Vellejus Paterculus, auctor antiquitatis sane luculentus, seu duas, seu tres Pompejæ gentis fuisse familias libro 2. (cap. 21. extr.) tradit: quæ vero hæ sint non explicat. Mihi diligentissime hæc perpendenti, duæ omnino bujusce gentis familiæ diversæ occurrunt. Prima Rusorum est, quorum quidem tres ante bellum civile Sullanum: tres post Pompejanum, curules gessisse magistratus reperio. Neque tamen ignoro quosdam ex his Bithynicos appellari: eos enim, quia ejusdem plane sunt stirpis, cum ceteris conjunximus. Hujus familiæ auctor est princeps Q. Pompejus is, qui rem ad Numantiam male gessit, unde a Cicerone de Clar. Orat. (96) Homo per se cognitus: pro Murena, (16.) Novus homo appellatur: atque etiam in accusatione quinta, (7. Verr. 181.) Humili & obscuro loco natus dicitur. Altera familia Pompeji Magni est, cujus pater, quia perversis esset oculis, Strabo nominatus: ipse vero propter res in prima ætate præclare fortiterque gestas, primus omnium Magni cognomine est a Sulla decoratus, cujus exstat monumentum apud Plin. lib. 7. (cap. 26.) & in libro Epigr. urbis. Imperator fuit multis felicissime confectis bellis & victoriis clarus, sed victus tandem pugna Pharsalica a Cæsare, in Ægyptum fugiens, misera morte ac perfide interfectus fuit. Cicero totus est in illius laudibus in Orat. pro Lege Manilia; & in Epist ad Attic. variis nominibus subobscure nuncupatur: ut lib. 2. epist. 3. Epicrates; qui omnia teneret, qui dominaretur, & principatum teneret in Repub. Rursus epist. 7. Megabocchus; quasi magnus Africæ rex, quia Domitium & Jubam Sullanis temporibus in Africa vicerat. Bocchus autem in Mauritania Africæ parte regnaverat. Et epist. 9. Hierosolymarius; ab Hierosolymis scilicet captis. Epist. 14. Sampsiceramus; a regulo Sampsiceramo in Syria devicto. Meminit Strabo. (lib. 16 p. 753. Casaub.) Et epist. 17. Arabarches; quod Arabiæ partem adjunctam Syriæ domuisset. V. ARABARCHES. Ex P. Manut. opinor, Comment. in Ep. Cic. ad Att. conf. Ant. August. & Fulv. Urs. in Famil. Ro. & Lex. Pitisc.
Pompejus Festus, Vir eruditissimus, qui 20 libros de Verborum significatione scripsit; item de Verbis priscis. Ætatem ejus incertam putant viri doctissimi: eruditissimus Vossius eum sub Christianis Imperatoribus vixisse conjicit.

POMPĒJUS, a, um. Adj. [Πομπήϊος] ut, Umbra Pompeja. Propert. lib. 4. 9. 49. (Al. 8. 75.) Apud. Ovid. 4. de Pont. 5. 11. Domus Pompeja.

POMPĒJĀNUS, a, um. aliud Adj. [Πομπηϊανὸς] ut, Triumphi Pompejani. Lucan. lib. 3. 166.
Signa Pompejana. Lucan. lib. 1. 323.
Vitis Pompejana, ab insitore dicta. Columel. lib. 3. cap. 2.
Absolute Pompejani, Qui a partibus Pompeji steterunt. Vellei. 2. 15. 3. & sexcentis locis alii.

POMPĒJI, [Πομπηΐοι] Oppidum Campaniæ, non procul a Puteolis & Neapoli, ut scribit Pompon. Mela lib. 2. 4.
Pompæam Strabo lib. 5. Πομπηΐαν, vocat, & ad Sarnum fluvium collocat.

POMPĒJŎPŬLIS, is. f. [Πομπηϊούπολις] Ciliciæ urbs, dicente Pomponio Mela lib. 1. 13. in descriptione Ciliciæ, Deinde urbs est a Rhodiis, Argivisque, post piratis, Pompejo assignante, possessa: nunc Pompejopolis, tunc Soloe. Quæ etiam, Solino teste postea Trajanopolis est appellata, mutato nomine, postquam in ea fato cedere Trajanus coactus est. [Duas memorat Solinus Pompejopoles, Ciliciæ alteram cap. 51. quæ & Soloe, alteram Paphlagoniæ cap. 56. quæ prius Eupatoria dicta, quam solam memorat Steph. de Trajanopoli alterum silet. Confudit nempe auctor horum cum Selinunte Ciliciæ. V. Xiphil. in Trajano extr.

POMPĒLON, i. m. [Πομπέλων] hodie *Pampelona*, Vasconum civitas in Hispaniæ finibus. Strabo lib. 3. Hanc Navarræ caput fuisse paucis ab hinc annis nemo est qui nesciat. Romani eam Pompejopolim appellarunt. V. Ptolem. lib. 2. cap. 6. [De Pompejopoleos appellatione [illegible] larius in Geogr. Ant. lib. 2. cap. 1. sect. 3. §. 59. Dicta prius est [illegible] m. nun n. g. ut in Lond. expressum fuit. Deinde Pompelona f. g. [illegible] ævo sequiore, dici cœpit, quod nomen adhuc retinuit. Hinc

POMPELONENSES, um. m. Populi Hispaniæ Segiensibus contermini. Plin. lib. 3. cap. 3.

POMPĒUM, i. n. [πομπεῖον] Locus Athenis erat, ubi pompæ [illegible] vasaque asservari solita ad pomparum solennia. V. Plin. 35. 11.

POMPHŎLYX, ўgis. f. [πομφόλυξ] auctore Dioscoride lib. 5. [illegible] sola, non genere a spodio distat. Siquidem spodos (dicimus enim & spodium, & spodus) nigricat, & pleromque ponderosior est, [illegible] pilorumque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab [illegible] officinarum pavimentis & fornacibus everritur. Pompholyx vero [illegible] est, & candida, usque adeo levis, ut in auras evolare possit. [illegible] fuerunt genera: unum ad æris colorem vergens, [illegible] magnopere candidum, summamque levitatem nactum. [illegible] pompholyx, quoties in perficiendo ære, fabri [illegible] lentes, detritam cadmiam cumulatius insperserint: namque [illegible] favilla quæ effertur, in pompholygem coit. Ceterum pompholyx non æris modo materia, & fabrili industria facticatur, sed ex cadmia [illegible] ad gignendam ipsam assimie follibus proflata. Vide cetera. Meminit pompholygis, tum etiam spodii Galenus lib. 9. Simplicium medicamentorum, ad fin. Meminit & Plin. lib. 34. cap. 13. Pompholygem, [illegible] Matthiolus interpres Dioscoridis, officinæ, Mauritanos secutæ, Tutiam dicunt. Ita enim pompholyx appellatur Serapioni & Avicennæ. Verum [illegible] seplasiarii Tutiam existimant, legitima non est, sed Cadmiæ [illegible] cies. Cetera sunt prolixiora quam ut hic adscribi queant.

POMPILIA, [Πομπιλία] Gens patricia Romæ, cujus auctor fuit [illegible] nius vel Pompo, homo in primis nobilis & clarus, urbe Sabinorum [illegible] dus, auctore Plutarch. [Immo vero Pomponia, a Pompone [illegible] ut docet Plut. in Numa extr. ubi & Pompiliæ filiæ unicæ [illegible] nuptæ, meminit.

POMPILIUS, i. m. [Πομπίλιος] Secundus Romanorum rex, [illegible] vide NUMA.
Regnum quietum Pompili. Hor. 1. Carm. 12. 34.

POMPILIUS, a, um. Adj. [Πομπίλιος] ut, Sanguis Pompilius. [illegible] Arte Poet. 292. h. e. Pisones, qui a Numa Pompilio originem [illegible]

POMPILIANUS, a, um. Adj. ut, Pompiliana tribus, de qua Alexander [illegible] Alexander lib. 1. cap. 16. V. TRIBUS.

POMPĬLUS, i. m. [πομπίλος] Piscis genus, qui alio nomine [illegible] Nautilus, quod navis speciem præ se ferat. [ναυτίλος] Plin. [illegible]

POMPONIĀNA, æ. f. alio nomine *Mese*, i. e. Media. [illegible] Stœchadibus ante Massiliam sita. Plin. lib. 3. cap. 5.

POMPŌNIUS, i. m. [Πομπώνιος] Nomen familiæ. Ro. Equites [illegible] T. Pomponius, & post adoptationem Q. Cæcilius Atticus, [illegible] Romanus, excellenti ingenio, & amicus Ciceronis in primis [illegible] Atticus Ciceronis est appellatus. Qui postquam vidit [illegible] Rempublicam esse turbatam, secessit Athenas, ubi longo tempore [illegible] & civitatem & omnium gratiam moribus elegantissimis [illegible] guam ita probe didicit, ut Attici nomen adsequeretur. [illegible] susque simul præditus fuit, quibus amicos libenter [illegible] Ciceronem ab urbe pulsum H-S CC & quinquaginta millibus, [illegible] Bruto abjecto, Italiaque cedenti H-S C millia [illegible] gravissimus, ut quæ polliceretur, religiose præstare [illegible] nec ipse dicebat, nec pati poterat. Hæc & plura Cornelius Nepos [illegible]
Pomponius Secundus Consularis, Poeta tragicus, [illegible] qui ejus vitam scripsit. V. Plin. 3. Epist. 5. & Quintil. 10. 1. [illegible]
Pomponius Jurisconsultus ex Pandectarum libris [illegible]
Præter hos Pomp. Mela, insigni opere de Situ orbis clarissimus.

POMPONIA, æ. f. [Πομπωνία] Mater Scipionis, a Jove in [illegible] tato compressa. V. Sil. lib. 13. 670. Item Attici soror, Q. Ciceronis [illegible]

POMPONIĀNUS, a, um. Adj. ut, Pomponiana pira, [illegible] Pomponio confictum, quod ea primus inseruerit Pomponius [illegible] Mammosa dicuntur. Plin. lib. 15. cap. 15.

POMPYLUS, i. m. [Πόμπυλος] Theophrasti peripatetici servus [illegible] post inter illustres philosophos est habitus. De hoc Gell. lib. 2. cap. [illegible]

PŌMUM, i. n. [ὀπώρα, ἀκρόδρυα] Generale nomen est omnium fructuum, qui ex arboribus esui apti proveniunt, sive mollium, sive durorum. [illegible] lib. 15. cap. 22. nuces pomorum genere comprehendit: Solum [illegible] hoc pomum natura compactili operimento clausit. De nuce [illegible] Plura infra exempla V. Quod autem vulgus Gallorum [illegible] Latini Malum appellant.
Nuces pineæ, apud Martial. lib. 13. 25.
Poma sumus Cybeles, &c.
Mora etiam Plinius appellat Poma lib. 15. cap. 24. Glandes [illegible] Sic enim ait ibidem, Glandes inter poma numerari [illegible] quamobrem in sua natura dicentur.
Mitibus pomis decorum caput Autumni. Hor. Epod. 2. 17.
Arbor fertilis pomis aureis. Senec. Agamemn. 9.
Bis gravidæ pecudes, bis pomis utilis arbos. Virg. 2. Georg. 150.
Acerba. Ovid. 2. Amor. 14. 24.
Agrestia. Virg. 7. Æn. 111.
Annua. Ovid. de Nuce 6.
Cadiva. V. Cadivus, in CADO.
Conditiva. V. Conditivus, in CONDO.
Cruda. V. CRUDUS.
Divitia. Senec. Herc. fur. 7.
Dulcia. Hor. 2. Serm. 5. 12.
Felicia. Ovid. 9. Met. 92.
Generosissimum. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Gregalia. Senec. de Benefic. lib. 1. cap. 12.
Immitia. V. IMMITIS.
Intactum omnibus pomum propter asperitatem. V. INTACTUS.
Lapidosa, V. LAPIS.
Mitia. Hor. Epod. 2. 17.
Nitidum. Ovid. 10. Met. 666.
Punica. Ovid. 4. Fast. 608. V. in PŒNUS.
Putria. Ovid. 7. Met. 586.
Rubens arbori. Ovid. 10. Met. 102.
Victa. Gell. lib. 13. cap. 2. Poma, quæ dura & acerba nascuntur, [illegible]

fiunt mitia & jucunda: sed quæ gignuntur statim victa & mollia, atque in principio sunt vivida: non matura mox fiunt, sed putria.
Vilia. Virg. 1. Georg. 274.
Cadunt poma mensis non interdicta secundis. Ovid. de Nuce 71.
Carpere poma. Virg. 9. Ecl. 50.
Decerpserat puniceum curva arbore pomum. Ovid. 5. Met. 556. conf. 10. 650.
Demptum pomum arbore. Ovid. 11. Met. 113.
Detrahere arboribus. Tibul. lib. 1. 5. 32.
Excussa silvis. Senec. Hippol. 4.
Exuberat annus pomis. Virg. 2. Georg. 516.
Gravantia ramos. Ovid. 13. Met. 812.
Jacent strata passim sua quæque sub arbore poma. Virg. 7. Ecl. 54.
Induit arbos se pomis. Virg. 4. Georg. 142.
Nascentia & florentia. Ovid. 14. Met. 763.
Pendere cui sua patereris in arbore poma. Virg. 1. Ecl. 38.
Pomum unde dictum, docet Varro lib. 1. de R. R. cap. 51. Item poma, quæ insita erant sicciaribus, aquam addi quotidie vesperi: a quo quod indigent potu, poma dicta esse possunt.
Pomum, f. gen. pro Ficu. Columel. lib. 8 cap. 17. Facit etiam ex pomis viridibus adaperta ficus. Plin. 15. 18. Attulit quodam die in Curiam præcocem ex ea provincia ficum: ostendensque Patribus, Interrogo vos, inquit, quando hanc pomum demptam putetis ex arbore? [Appolirio est.
Pomulum, i. n. dimin. Paulin. Petrocor. 5. 452. Pomula mitia.
Pomus, i. f. Arbor pomifera. Plin. lib. 17. cap. 1. Nec minus miraculum in pomo est, multarum circa suburbana fructu annuo addicto binis millibus nummûm, majore singularum reditu, quam erat apud antiquos prædiorum.
Insita pomus. Tibul. lib. 2. 1. 43.
Pomarius, a, um. Adj. Ad poma pertinens. ut, Pomarium seminarium. Cato de R. R. cap. 48.
Pomarium, i. n. [μηλών] Locus arboribus pomiferis consitus. Græci Paradisum vocant. Columel. lib. 1. cap. 6. Pomaria quoque & hortos oportet septo circumdari, & esse in propinquo, atque in ea parte, quo possit omnis stercorata colluvies cortis, balinearumque, & oleis expressa amurcæ sanies influere.
Locum pomarii, priusquam semina seras circummunire macerlis oportet, vel sepe, vel fossa præcipiti. Columel. lib. 5. cap. 10.
Horti & pomaria. Cic. de Senect. 54. Nec vero segetibus solum, & pratis, & vineis, & arbustis, res rusticæ lætæ sunt, sed etiam hortis & pomariis, tum pecudum pastu, & apum examinibus, tum florum omnium varietate.
Oleagineum pomarium. Cato R. R. cap. 48.
Uda pomaria mobilibus rivis. Hor. 1. Carm. 7. 14.
Carpere est aliquid plenis pomaria ramis. Ovid. 4. Epist. 29.
Ponere pomaria. Plin. lib. 34. cap. 14.
Pomarium, [ὀπωροθήκη Gl. L. Gr.] Locus in quo poma reponuntur. Plin. lib. 15. cap. 16. In universum vero de pomis servandis præcipitur: pomaria in loco frigido ac sicco contabulari, Septentrionalibus fenestris sereno die patere. Austros specularibus arcere.
Pomarius, i. m. [ὀπωροπώλης Gl. L. Gr.] Pomorum venditor. Hor. 2. Serm. 3. 227.

> Edicit, piscator uti, pomarius, auceps,
> Unguentarius, &c.

Et Vet. Inscript. Grot. p. 651. n. 11. P. CORFIDIO. SIGNINO. POMARIO.
Pomosus, a, um. Adj. [ὀπωροφόρος] ut, Pomosa corona. Propert. lib. 4. 2. 17.

> Insitor hic solvit pomosa vota corona.

Hortus pomosus. Tibul. lib. 1. 1. 23.

> Pomosisque ruber custos ponatur in hortis,
> Terreat ut sæva falce Priapus aves.

Pometum, i. n. [μηλεών Gloss. Lat. Gr.] Idem quod Pomarium. Pallad. 1. tit. 36. Longe ab hortis vineis, atque pometis. Tertull. de Pallio, cap. 2. Amœnum Alcinoi pometum.
Pomifer, a, um. Adj. [ὀπωροφόρος Gl. Gr. L.] Ferens poma. ut, Arbor pomifera. Columel. lib. 5. cap. 9.
Annus pomifer. Hor. 3. Carm. 23. 8.
Autumnus. Lucan. ad Pison. 130.
Montes. Ovid 1. de Pont. 8. 43. al. Piniferi.
Rami. Senec. Herc. fur. 9.
Pomifero, āre. Gloss. Lat. Gr. Pomiferat, ὀπωροφορεῖ.
Pomona, æ. f. [Πομώνα] Pomorum dea. V. Ovid. 14. Met. 623. Pomona est etiam Pomorum proventus. Solin. cap. 22. Pomona copiosa est.
Pomonalis, e. Adj. ut Flamen Pomonalis, Pomonæ deæ erat. Alex. Alexandrin. lib. 6. cap. 12. Post aliquot vero tempestates aucta civitate, quum augeri sacerdotia oporteret, quindecim flamines constituti fuere, qui omnes a diis, quibus sacra faciebant cognomenta sortiti sunt, quorum primus Dialis, ultimus Pomonalis.

P O N

Pondero, **Ponderosus**, **Pondo**, V. **pondus**.
Pondus, ĕris. n. [βάρος, ἄχθος, σταθμός, ῥοπή] Quod grave est. Cic. in Somn. Scip. 10. In terram feruntur omnia nutu suo pondera. Cic. de Fato, 22. Epicurus declinatione atomi vitari fati necessitatem putat: itaque tertius quidam motus oritur extra pondus & plagam: quum declinat atomus intervallo minimo, id appellat ἐλάχιστον. Plin. lib. 12. cap. 5. Ficus ramis diffunditur vastis, quorum pondera in terram curvantur.
Gravitas & Pondus. Cic. de Fato, 24. Ita dicendum ipsius individui hanc esse naturam, ut pondere & gravitate moveatur.
Saxi pondus. Lucret. lib. 1. 454.
Pinus tarda pondere. Virg. 5. Æn. 153.
Breve. Hor. 2. Serm. 2. 37.
Grave. Ovid. 7. Met. 118.
Jaculabile. Stat. 6. Theb. 658.
Immane. V. **immanis**.
Immensum. Hor. 1. Serm. 1. 42.
Iners. Ovid. 1. Met. 8.
Ingens. Ovid. 13. Met. 86.
Iniquum. Virg. 1. Georg. 164.
Irrevocabile pondus anchoræ. V. **irrevocabilis**.
Justum. Ovid. 2. Met. 163.
Leve. Ovid. 2. Met. 161.
Magnum. V. **magnus**.
Muralia pondera vasti saxi. Lucan. lib. 6. 199.
Rara pondera citri Maurusiaci. Martial. lib. 12. 67.
Revolubile. Ovid. in Ibin. 195.
Ruitura. Claud. 4. Cons. Hon. 60.
Solida. Lucret. lib. 1. 986.
Vix tractabile. Stat. 5. Silv. 1. 84.
Aggravare pondus. V. **aggravo**.
Nam cadere aut bruto deberent pondere pressæ. Lucret. lib. 6. 104. Quidam legunt Abrupto, & Pressi.
Cedere ponderi. V. **cedo**.
Concidit vasto pondere ad terram. Virg. 5. Æn. 447.
Deducere pondera deorsum. Lucret. lib. 2. 205.
Docuntur rostrata ore navium gravi pondere contra latrones. Hor. Epod. 4. 18.
Excutere pondus. Senec. Epist. 92. Casure omnia exstant, omnes exitus manet, sive interna vis, flatusque præclusi violenti pondus, sub quo tenentur, excusserint, sive torrentium, &c.
Ferri æquis ponderibus. Lucret. lib. 2. 239.
Ferunter concita ponderibus suis. Lucret. lib. 2. 239.
Flagellata, Concussa. Stat. 3. Theb. 37.

> Ima flagellatus signum lugubre malorum
> Ponderibus trepidavit humus.

Physici dicunt, quod suis fixa ponderibus in aere librata pendeat tellus: & omne grave quum pendet, si motum habeat, flagellatur: flagellatur ergo terra. Quum enim in medio fuerat aere librata, motum passa est, suis flagellata ponderibus.
Habere. Ovid. 2. Epist. 170.

> Et gravius justo pallia pondus habent.

i. e. Onerosa sunt.
Moveatur, & feratur nulla re impediente omne pondus necesse est. Cic. de Fato 48.
Nutantem aspice convexo pondere mundum. Virg. 4. Ecl. 50.
Procubuit subito pondere turris. Virg. 9. Æn. 540.
Subsedit ictaque pondere mollis humus. Ovid. 1. Fast. 568.
Volvebant saxa quoque infesto pondere. Virg. 9. Æn. 512.
Materiæ infectæ pondus: Numerus signatæ: Species factæ diceret. l. 6. de Rei vendic. in Pand.
Pondus auri, Quod librando ad stateram ponderatur. Cic. de Senect. 55. Magnum auri pondus.
Grande pondus argenti. Cic. de Senect. & pro Cæcin. 12.
Ignotum argenti. Virg. 1. Æn. 363.
Magnum optimi argenti. Cic. 2. Philip. 66.
Magnum auri. Virg. 3. Æn. 49.
Pondus, pro Numero aliquando ponitur, Nonio teste 6. 102. Varro de vita Pop. Rom. E Græcia Asia in villas comportatiu magnum pondus omnium artificum. Al. Asiaticas.
Pondus, pro Onere. Virg. 6. Æn. 413.

> —gemuit sub pondere cymba.

[ubi tamen non Onus ἄχθος, sed idem Grave intelligitur.
Maturo pondere gravis venter. Ovid. 9. Met. 684.
Ferre pondera cælesti mente paterna. Ovid. 1. Fast. 534. i. e. Patrem ipsum. de Ænea qui patrem humeris tulit.
Nitens valido sub pondere faginus axis. Virg. 3. Georg. 172. [Forte Nutans. conf. supra Nutantem &c.
Tolerare pondus tauri ruentis in venerem. Hor. 2. Carm. 5. 4.
Trans pondera porrigere dextram. Hor. 1. Epist. 6. 51. i. e. Trans multitudinem obstantis populi, ut Torrentius interpretatur.
Pondus, pro Libra. Cic. pro Cn. Planc. 79. Sed ego hoc meis ponderibus examinabo, non solum quid cuique debeam, sed etiam quid cujusque intersit, & quid a me cujusque tempus poscat. Idem 1. Tusc. 45. Quum enim sui similem & levitatem & calorem adeptus, tanquam paribus examinatus ponderibus, nullam in partem movetur.
Tellus ponderibus suis librata. Ovid. 1. Met. 13.

> Nec circumfuso pendebat in aere tellus
> Ponderibus librata suis.

Quem locum explicans Turnebus, Cui, inquit, non videatur incredibile tellurem suo pondere suspensam teneri, quum suo pondere potius in præceps, & abruptum ire debeat? Sed nec pondere, verum ponderibus dixit. Existimo ab eo significari ita in medio universi cardine pendere terram, ut quum tantundem undique ponderum habeat, nulla propensio et in hanc vel illam cæli partem, nullaque inclinatio sit: quam & quietis terræ causam Plato existimat esse, & ἰσορροπίαν Græci vocant. Nam sic undique examinata ponderibus suis, neque in mediæ noctis metam, neque in medii diei punctum feretur, nutu ponderum æqualiter utrinque renitente. Obnituntur enim & repugnant: nec in ortum vel occasum propendebit, quum tantundem ponderis retrahentis undique sit. Itaque si in ortum inclinetur, repugnabunt pondera ejus in occasum vergentia.
Pro Onere ponitur etiam tralate. ut,
Conscientiæ pondus grave. Cic. 3. de Nat. Deor. 85. Grave ipsius conscientiæ pondus esset.
Curarum pondera. Lucan. 9. 951.

> Cetera curarum projecit pondera.

Adde Stat. 4. Theb. v. 38.
Famæ pondus. Lucan. 8. 22.
Senectæ amara pondera, Molestiæ. Ovid. 9. Met. 437.
Supercilii veteris triste pondus. h. e. Vultus severitas. Senec. Hippol. 6.
Novitas adjicit calamitatibus. Senec. Epist. 91. Novitas adjicit calamitatibus pondus, nec quisquam mortalium, non magis, quod etiam miratus est, doluit.
Ferre nec potui erepti pondera mei. Ovid. 2. de Pont. 5. 30.
Pondus, pro Auctoritate sive existimatione. ut,
Honestas omni pondere gravior habenda est, quam reliqua omnia. Cic. 3. Off. 55.
Loquendi dulce pondus. Claud. Cons. Mall. Theod. 19.
Mentis amabile. Sil. lib. 8. 611. de Bruto.
Testimonii. Cic. in Topic. 73. Persona autem non qualiscunque testimonii pondus habet: ad faciendam enim fidem auctoritas quæritur.

Verborum pondera. Cic. e. de Orat. 73. Omnium sententiarum gravitate, omnium verborum ponderibus est utendum.
Accedit magnum pondus ad tollendam dubitationem. V. ACCEDO.
Addere pondus nugis. Hor. 1. Epist. 19. 42.
Afferre pondus. V. AFFERO.
Dare pondere dictis Valer. Flacc. 1. Argon. 39.
Habere pondus, pro Gravem esse & non levem. Cic. 11. Att. 6. Addis etiam, ceteris quoque, id est qui pondus habeant, factum nostrum probari.
Habere pondus apud aliquem. Cic. 3. Verr. 144. Si M. Marcelli tutoris auctoritas apud te ponderis nihil habebat.
Inest immutabile & grave pondus sanctis verbis. Stat. 1. Theb. 216.
Esse eodem pondere apud. Cic. 10. Att. 1. Ejus igitur mihi vivit auctoritas, & simillimus ejus filius eodem est apud me pondere, quo fuit ille.
Esse magni ponderis aliquid apud aliquem. Cic. 2. Fam. 18. Sed tuæ literæ maximi sunt apud me ponderis.
Momenti & ponderis magni. Cic. in Vatin. 9. Quid quisque nostrûm de se ipse loquatur, non est sane requirendum: boni viri judicent: id est, maximi momenti & ponderis.

PONDO, indecl. n. [μνᾶ, λίτρα, ὁλκή] Idem quod Libræ. Plaut. Asin. 2. 4. 33.
Quot pondo tedesse censes nudum? L. non ede pol scio. Dicimus duo millia pondo, ibi est genitivi casus; Mille pondo, nominativi est. Bis mille pondo, nominativus est, quia Mille adjectivum est. Tamen non dicimus, Bina, Terna pondo: sed Duo, Tria. Ex Valla 3. 13. [Jo. Prid. Gronovius, semper Latini casus esse, & sing. numeri censet, quia veteres Pondus, pondi &c. dicebant. V. omnino ipsius de Pecun. Vet. lib. 1. cap. 6. Gloss. Lat Gr. Pondo, & Pondus, Σταθμός.
In numerato pondo sexcenta millia. V. NUMERO.
Auri quinque pondo abstulit. Cic. pro Cluent. 179.
Centum pondo vasorum argenteorum. Cic. 2. de Invent. 116.
Torquem aureum centum pondo. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Duo pondo. Liv. 44. 14. pr. Torquis aureus duo pondo.
Decem pondo auri. Cic. in Parad. 3. An virum bonum dices, qui depositum nullo teste, quum lucrari impune posset, auri pondo decem reddiderit, si idem in decem millibus pondo auri non idem fecerit?
Mellis pondo decem. Columel. lib. 12. cap. 41. Ibid. cap. 51. Cum olei pondo octoginta.
Pependere pondo DCC. Plin. lib. 9. cap. 30.
Pondo, Pondus duodecim librarum. Liv. 22. 23. Argenti pondo bina, & sex libras in militem præstaret. Sic docet Calepinus: sed legendum est Selibras: nec illic Pondo aliud significat quam Libram.
Pondo, idem quod Pondus. Apud Livium 4. 20. Dictator coronam auream libræ pondo &c. Jovi donum posuit. Gronov. Libram.
Pondo ducentûm, nove. Varro de vita Pop. Romani, Delphos Apollini munera missa, corona aurea pondo ducentûm. Idem lib. 4. Itaque retulit auri pondo mille octingentûm, septuagintaquinque. Græci enim herona mille dixerunt. Nonius 2. 706. & 622. ubi Mercer. *Herona mole* habet.
Dodrans pondo, Quadrans pondo, Libra pondo. Columel. lib. 12. cap. 12. Sextarium aquæ cum dodrante pondo mellis diluunt. Ibid. cap. 20. Amomi pondo quadrans. Ibid. cap. 33. Adde pondo libram.
Plus pondo, quam libras &c. Gell. lib. 2. cap. 24. Neque argenti in convivio plus pondo quam libras centum illaturos.

PONDUSCŬLUM, i. n. diminut. [βαρύλιον] Plin. lib. 14. cap. 16. Inter flores et rosæ foliis tusis in linteolo in mustum colatis cum ponduseulo ut sidat, &c. Et Solin. de gruibus cap. 15. Vigiles ponduscula digitis amplectuntur.

PONDĔRŌSUS, a, um. Adj. [βαρύς, ὑπέρβαρυς] Quod est magni ponderis. ut Panis ponderosus. Plin. 22. 21. Plura exempla V. in Indice Hard.
Epistola ponderosa, pro Longa & multa continente. Cic. 2. Att. 12. Quare, quanquam jam te ipsum exspecto, tamen isti puero, quem ad me statim jussi recurrere, da ponderosam aliquam epistolam, plenam omnium non modo actorum, sed etiam opinionum tuarum.
Compar. Varro 1. de R. R. cap. 21. Ex sudore ejus lana fit mollior & ponderosior, & colore meliore. Plin. 18. 10. Major spica, eadem & ponderosior. conf. Valer. Max. 9. 4. 3.
Superl. Plin. 12. 25. Semen ponderosissimum.
Vis ponderosissime. Valer. Max. 3. 2. pr.

PONDERĬTAS, ātis. f. Acc. Pragmatic. lib. 2. Et cuncta fieri cetera imbecilla, non quod ponderitatem, gravitatemque hominis. Nonius, 2. 671. [Nisi forte Ponderositatem scribendum. Sic tamen & Mercer.

PONDĔRO, [ἱστάω, ἱστημι, σταθμάω, σταθμίζω] āre. Librare. Plin. lib. 18. cap. 7. Si quis granum ipsum ponderet. Propert. lib. 2. 16. 12. de meretrice avara:
Semper amatorum ponderat illa sinus.
Ponderare, per translationem, pro Considerare & examinare. Cic. 2. Off. 57. Gravi vero homini, & ea quæ fiunt judicio certo ponderanti, probari posse nullo modo.
Æstimare, & momento suo ponderare unamquamque rem. Cic. pro Font. 11. Sin autem, in rebus judicandis, non minimam partem ad unamquamque rem æstimandam, momentoque suo ponderandam, sapientia judicis tenet, &c.
Judex, non solum quid possit, sed etiam quid deceat, ponderare debet. Cic. pro Rabir. Post. 12.
Causas ponderare. Cic. pro Planc. 84.
Causas ratione, non vocibus. Cic pro Cæcin. 60.
Consilia eventis. Cic pro Rabir. Post. 1. Quanquam hoc plerumque facimus, ut consilia eventis ponderemus: & cui bene quid processerit, multum illum providisse: cui secus, nihil sensisse dicamus.
Crimina magnitudine rerum ipsarum. Cic 3. Verr. 42.
Fidem ex fortuna. Cic. in Partit. 117. Atque etiam si obscuri testes erunt, & tenues, dicendum erit non esse fidem ex fortuna ponderandam.
Fortunam cujusque, non eventis, sed factis ponderari. Cic in Pison. 98.
Officia alicujus. Cic. 2. Fam. 5. Ego si mea in te essent officia solum, Curio, tanta, quanta magis a te ipso prædicari, quam a me ponderari solent: verecundius a te, si quæ magna res mihi petenda esset, contenderem.
Re, non verbis, ponderantur divitiæ, bona valetudo, cæteraque generis ejusdem. Cic. 5. Tusc. 120.
Voluptatibus & doloribus omnia ponderant Epicurei. Cic. 1. de Legib. 39.

Non quantum quisque prosit, sed quanti quisque sit, ponderandum est. Cic. de Clar. Orat. 257.
In hoc verborum genere propriorum delectus est quidam habendus, atque is aurium quodam judicio ponderandus. Cic. 3. de Orat. 148.

PONDERĀTUS, a, um. Partic. & Adj. Compar. Sidon. 8. Epist. 6. Sententia affectu ponderatiora prolata

PONDERATIO, ōnis. f. Vitruv. 10. 8. In statera æquipondium cum examine progreditur ad fines ponderationum.
Æqua ponderatio. Th. Priscian. 1. 13.

PONDERATŪRA, æ. f. Idem. Gloss Gr. Lat. σταθμός, ponderatura.

PONDERĀTOR, ōris. m. Gloss. Lat. Gr. Ponderator, σταθμιστὴς ἢ ζυγοστάτης. Et Gr. Lat. Σταθμιστὴς, Ponderator.

PONDERĀBĬLIS, e. Adj. Quod ponderari potest. Claud. Mamert. 2. 4. Corpora numerabilia, ponderabilia & mensurabilia.

PŌNE, Præpositio antiqua [ὄπισθεν] pro Post: accusativo jungitur, contrarium habet Ante. Plaut. Pæn. 3. 2. 34. Pone nos recede. Liv. 40. 30. Pone castra utrique pabulatum & lignatum ibant.
Pone & Ante, Cic. de Univers. 41. Quumque inter se pæne contingant, eos qui prope copulentur, contrariaque ratione, aut pone quos, aut ante labantur, quisque temporibus e nostro aspectu oblitescunt.
Pone tergum manus vinctæ. Tacit. 3. Hist. 85.
Pone, Adv. [ὄπισθεν] Retro significat, sive e tergo, cum accentu in ultima. Virg. 2. Æn. 725.
Pone subit conjunx, ferimur per opaca locorum. Servius. Valerius Max. lib. 1. cap. 7. ext. 1. Mox, humani ingenii prona voluntate vetita scrutandi, pone respiciens, animadvertit immanis magnitudinis serpentem, concitato impetu omne quicquid obvium fuerat proterentem.

PŌNĔRŎPŎLIS, is. f. [Πονηρόπολις] Thraciæ civitas sub Rhodope monte sita, deinde Philippopolis ab instauratore, & postremo Trimontium, e situ dicta. Plin. lib. 4. cap. 11.

PŌNO, pŏsui, pŏsitum. [τίθημι, ἵζω] ĕre. Collocare & constituere. Variat autem significationem pro sibi adjuncto nomine, aut pro varia constructione. Virg. 1. Æn. 177.
Et sale tabentes artus in litore ponunt.
Ponere ante. Plin. lib. 9. cap. 35. Ex præcepto ministri unum tantum vas ante eam posuere aceti.
Collocare & Ponere. Cic. 7. Verr. 36. Sed quia sic oportuerit, recte collocata, & judicio populi digno in loco posita esse videantur.
Defigere & Ponere. Cic. pro Flacc. 3. Totum statum civitatis, omnem memoriam temporum præteritorum, salutem præsentium, spem reliquorum, in vestra potestate, in vestris sententiis, in hoc uno judicio positam esse & defixam putetis.
Ponere ante oculos aliquem. Cic. in Paradox. c. 3. Ponite ante oculos unumquemque regum.
Ante oculos positum. Cic. 7. Verr. 63. Præsertim quum statuisses, ut ais, tibi causam esse dicendam, ut ille Archipirata non potius securi feriretur, quam quod erat ante oculos positum, &c.
Ponere apud. Cic. 13. Fam. 64. extr. Hoc in genere, si eum adjuveris eo studio, quo ostendisti, apud ipsum præclarissime posueris, sed mihi etiam gratissimum feceris. Subauditur Beneficium.
Ponere in, Reputare, ut In admirandis, pro Inter admiranda. Plin. lib. 31. cap 2.
In admiratione aliquid ponere, pro Admirari. Plin. lib. 28. cap. 8.
In æqualitate ponere. Cic. 1. de Legib. 38. Ut virtutibus exceptis atque vitiis, cetera in summa æqualitate ponerent.
In æquo ponere aliquem duobus summis. Liv. 39. 50. extr.
In discrimine, pro Alicujus momenti facere. Liv. præf. lib. 1. Sed hæc, & his similia, utcunque animadversa aut existimata erunt, haud in magno ponam discrimine.
In dubio ponere. Liv. 34. 5. pr. Et quidem ut in dubio poneret, utrum &c.
In gratiam alterum apud aliquem. Cic. 4. Att. 11. Apud Lentulum ponam te in gratiam. Al. In gratia.
In legibus ponere, Statuere. Cato de R. R. in proœm.
In manu alicujus ponere. Liv. 8. 13.
In metu ponere aliquid. Cic. 12. Att. 23. Hoc metuere, alterum in metu non ponere.
In numero oratorum ponere aliquem. Cic. de Clar. Orat. 165.
In oratione ponere aliquid, pro Scribere. Cic. 1. Verr. 66. Sic
Contra legem loquendi sunt posita. Quintil. lib. 2. cap. 8.
In extremo. Cic. 11. Fam. 16. Ponam in extremo quod sentio.
Argumentum. Cic. 2. de Orat. 214. Argumentum, simul atque positum est, arripitur. i. e. Simul ac prolatum est.
Exemplum. Cic. pro Cluent. 133 Neque in re nota consumam tempus exemplis: ponam illud unum, &c.
Loco primo ponere. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Sententias philosophorum ponere in medio. Cic. 1. de Nat. Deor. 13.
Signa ponere novis præceptis, Scribere & consignare. Hor. 2. Serm. 4. 10.
Verbum aliquod in oratione Cic in Orat. 26.
Verba in usu quotidiano posita minus timeremus. Quintil. lib. 2. cap 10.
Verba ponere alicujus in re aliqua, pro Adducere in testimonium. Plin. lib. 13. cap. 13.
In ordinem ponere. Varro de R. R. 3. 13.
In promptu ponere, & Contegere, contraria. Cic. 1. Off. 126. Principio, corporis nostri magnam natura ipsa videtur habuisse rationem: quæ formam nostram reliquamque figuram, in qua esset species honesta, eam posuit in promptu. Quæ partes autem corporis ad naturæ necessitatem datæ, adspectum essent deformem habituræ atque turpem, eas contexit atque abdidit. V. PROMPTUS.
In solem ponere. Cato R. R. cap. 7.
In tumulo eodem poni. Ovid. ad Liviam, 161.
In ultimis ponere. Plin. 27. 12.
In gloria, Gloriæ ducere. Liv. 26. 37. Et, ut ad mœnia urbis Romæ nullo prohibente se pervenisse in gloria ponebant, ita pigebat irriti incepti.
In laude alicujus. Cic 5. Verr. 212. Num quæ in tuo imperio pecuniæ cellæ nomine coactæ? Neque ego hoc in tua laude pono.
In laude æqua vel pari ponere. Cic. in Topic. 71. Si consilio juvare cives & auxilio, æqua in laude ponendum est, &c. Idem pro Muræna, Summa in utroque est honestas, summa dignitas: quam ego, si mihi per Servium liceat, pari atque in eadem laude ponam.

Io

Digitized by Google

In loco beneficii ponere. Cic. 15. Fam. 4.
In lucro ponere; modus loquendi, quum aliquid boni præter spem evenit. Cic pro Flacc 40. Quiescant igitur, & me hoc in lucro ponere, atque aliud egere, patientur.
In spe optima ponere sibi aliquid Cic. 13. Att. 27.
In vitio ponere aliquid. Cic. 3 Tusc. 14. Quoniam confidere male consuetudine loquendi in vitio ponitur. ductum verbum a confidendo, quod laudis est.
Incommodum civitatis in gloriam ponere. Sallust. contra Cic. Qui civitatis incommodum in gloriam suam ponit. i. e. Convertit; hoc est, ex incommodo civitatis parit sibi gloriam.
In crimine, In fraude, alicui. Cic 2. de Orat. 199. Non continuo, si quis motus populi factus esset, id C. Norbano in nefario crimine, atque in fraude capitali esse ponendum.
In culpa & suspicione aliquem. Cic. pro Cluent. 127. Omnes, qui Oppianicum condemnarunt, in culpa sunt & suspicione ponendi.
In conjectura positum esse. Cic. 1. Fam. 5. Quæ autem posita sunt in conjectura, quæque mihi videntur fore, &c.
In labore. Cic 1. Q. frat. 1 Non est enim positum in labore aliquo, sed in quadam inductione animi & voluntate
In medio posita, pro Manifesta. Cic. 1. Verr. 26. Atque ego hæc quæ in medio posita sunt, commemoro: sunt alia magis occulta, &c.
In more majorum. Cic. 2. de Lege Agr. Etsi hoc in more positum, Quirites, institutoque majorum, &c.
Amplitudo ac dignitas omnis in virtute posita est. Cic 1. Fam. 5.
Consilium in fortuna positum. Cic. 14. Att. 18. Ut omne consilium in fortuna positum videretur.
Crimen in testibus positum. Cic. 4. Verr. De quo crimine quid ego disputem, quum totum positum sit in testibus.
Eloquentiam in orationis celeritate ponunt quidam. Cic. in Orat. 53.
Fortuna in alicujus potestate posita est. Cic. pro Lege Manil. 28. Non ut in illius potestate fortunam positam esse dicam.
Fructum ponere in. Cic. 10. Fam. 25. Cujus est hæc summa, ut omnia te meriti dignitate malim, quam ambitione: majoremque fructum ponere in perpetuitate laudis, quam in celeritate Præturæ.
Gratia posita in oculis. Cic. pro Muren. Mihi quidem vehementer expedit, positam in oculis esse gratiam. [i. e. Palam innotescere.
Intelligentiam in audiendi fastidio. Cic. de Opt. gen. Orat. 10.
Jus in natura positum est. Cic. 1. de Legib. 24.
Libertatem in aliqua re. Cic. pro Planc 91.
Medicinam in usu & experimentis. Cels. lib. 1. in proœm. Post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus. in usu & experimentis eam posuit.
Mortem in malis. Cic 3. de Fin. 29. [i. e. Inter mala.
Multum in arte. Cic. 4. Acad. Sed quoniam tantum in ea arte ponitis, videte ne contra vos tota nata sit.
Multum ponere in fortuna. Cic. 5. de Fin. 50. Qui multum in fortuna secunda aut adversa, multum in bonis aut malis corporis ponerent.
Multum ponere in fide alicujus. Cic. 2. Att. 22.
Multum quoque in tua fide ac diligentia positum est. Quintilian. Tryphoni, 3.
Multum ponere in alicujus misericordia. Curtius lib. 5. 5. 21.
Omnia nostra in patria ponere, & quasi consecrare debemus. Cic. 2. de Legib. 5.
Omnia in voluptate. Cic. 2. de Fin. 24.
Potentia in vi & armis posita est. Cic. ad Brut. 10.
Potestatem dicendi in honore atque in beneficio ponere. Cic. pro Cluent. 57. Itaque tum ille inopia & necessitate coactus, in causa ejusmodi ad Cepasios fratres confugit, homines industrios, atque eo animo, ut quæcunque dicendi potestas esset data, in honore atque in beneficio ponerent.
Quantum in prudentia tua & fide ponam, credibile non est. Cic. 2. Att. 23.
Res in usu militari posita. Cic. pro Lege Manil. 28 Nullam rem esse declarant in usu militari positam, quæ hujus viri scientiam fugere possit.
Salutem in pecunia. Cic. 2. Verr. 9. Ea spe istum fuisse præditum, ut omnem rationem salutis in pecunia poneret.
Salus nostra in uno te posita est. Ovid. 3. Met. 648.
Subsidium ponere in. Cæs. 2 Bell. Gall. cap. 21. Omnes in fuga sibi subsidium posuerunt. Cic. 1. de Orat. 255. Ut non modo non arbitrer subsidium senectutis in eorum, qui consultum veniant, multitudine esse ponendum, sed &c.
Summum bonum in animo. Cic. 3. de Fin. 45.
Summum bonum ponere in virtute. Cic. de Amicit. Qui in virtute summum bonum ponunt, præclare illi quidem. i. e. Qui asserunt virtutem esse summum bonum.
Totum ponere in potestate sapientis. Cic. 2. de Fin. 86.
Vim omnem dicendi in arte. Cic 1. de Orat. 110.
Vim posita in manu alterius. Cic. pro Quint. 6.
Post aliquem poni, pro Posthaberi alicui. Ovid. 2 Met. 564.
Animum, curam, cogitationemque suam in omnium laude undique colligenda ponere. Cic. 1. Q frat. 1.
Beneficium apud aliquem bene ponere, quod & Collocare dicitur. Cic. 13. Fam. 27. Scriberem quam id beneficium bene apud Mescinium positurus esses, nisi & te scire confiderem.
Beneficium ponere in Repub. Cic. pro Sull. 26. Ego, tantis a me beneficiis in Repub. positis, si nullum aliud mihi præmium a Senatu Populoque Romano, nisi honestum otium postularem, quis non concederet?
Calculum. Columel. lib. 3. cap. 3.
Capillos ponere sine arte, Disponere. Ovid. 4. Epist. 77.
Caput ponere, Componere ad quiescendum. Virg. 5. Æn. 845.
Caput ponere, Demittere Hor 2. Serm. 8. 57.
Certamina velocis jaculi ponit in ulmo. h. e. Signum ad jaculandum proponit. Virg 2. Georg. 530.
Cervicem inflexam ponere. Virg. 3. Æn. 631.
Collum posuit pulvere Hor. 4. Carm. 6. 11.
Comas suas ponere in statione. Ovid. 3. de Arte Am. 434.
Ponere sub conspectu. Senec. de Benefic. Volo sub conspectu meo ponere, quæ gentium oculos regumque perstringunt.
Coronam ponere in caput vel in capite. Gell. lib. 3. cap. 25.

Corpus ingenuum dura ponere humo. Ovid 3. Amor. 11. 10.
Cubile ponere, Locare. Virg. 6. Æn. 274.
Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci,
Luctus, & ultrices posuere cubilia curæ.
Curam in re aliqua. Cic. 1. de Divin. 93. Omnem curam in siderum cognitione posuerunt.
Custodes & limites alicui. Propert. lib. 2. 6. 37.
Custodias portis. Hirt. Bell. Afric. 88.
Custos positus in frumento publico. Cic. pro Flacc. 43. Custos T. Aufidio Prætore in frumento publico est positus.
Custodia posita est nostræ puellæ. Tibul. lib. 2. 2. 5. i. e. Apposita.
Diem tecum libentius posuerim, quam omne tempus cum plerisque eorum, quibuscum vivo necessario. Cic. 5. Fam 21.
Diem totum in consideranda aliqua re. Cic. de Clar. Orat. 87.
Dies multos in rem aliquam. Cic. 11. Att.
Epulas ponere. Ovid. 4. Fast. 545.
Fidem pignori. Plaut. Capt. 2. 3. 73.
—& meam esse fidem hic pro te positam pignori. h. e.
Fidem meam propter te obligatam esse. Al. Vitam.
Finem ponere scelerum. Lucan. lib. 5. 314.
Finem vitæ sibi posuit. Tacit. 6. Ann 40. De Tiberio.
Fœdera sunt ponenda prius, signandaque jura. Propert. lib. 3. 20. 25.
Formidinem improbis. Cic. 4. Catil. 8.
Hastam in foro. Cic. 2. Off. 83. Sic par est agere cum civibus, non ut bis jam vidimus, hastam in foro ponere, & bona civium voci subjicere præconis.
Humi positus. Ovid. 3. Met. 420.
Initia ut male posuimus, sic cetera sequentur. Cic. 10. Att. 18. i. e. Ut male cœpimus.
Insidias. Cic. pro Rosc. Amer. 98. Non illum miserum, ignarum casus sui, redeuntem a cœna videtis? non positas insidias? non impetum repentinum?
Insidias ponere contra aliquem. Cic. 2. de Lege Agr 48. Dum patefacio vobis quas isti penitus abstrusas insidias se posuisse arbitrantur contra Cn. Pompeji dignitatem.
Juvenem hic agresti sublimem in stramine ponunt. Virg. 11. Æn. 67.
Latus saxo ponere. Valer. 4. Argon. 378.
Leges ponere, Condere. Hor. 1. Serm. 3. 105.
Legiones, Collocare. Cic. 9. Att. 19. Legiones singulas posuit Brundusii, Tarenti, Siponti.
Loco alterius poni, ut In loco. Cic. Octav. Cui hostis relinquitur? civis hostis loco ponitur?
Loco contumeliæ ponere, vel criminis aliquid alteri. Cic. in Pison. 31. Tu ne etiam, immanissimum ac fœdissimum monstrum, ausus es meum discessum illum, testem sceleris & crudelitatis tuæ, maledicti & contumeliæ loco ponere?
Mensam poni jubet. Hor. 2. Serm. 3. 148.
Merum ponere in gemma. Ovid 8. Met. 572. i. e. In poculo gemmis ornato.
Metas. His ego nec metas rerum, nec tempora pono. Virg. 1. Æn. 282.
Modum crescendi ponere. Lucan. lib. 1. 82.
Modum ponere exitiis. Virg. 7. Æn. 129.
Modum orationi. Tacit. 4. Ann. 9.
Moresque viris, & mœnia ponet. Virg. 1. Æn. 268.
Munus bene ponere. Liv 34. 49. extr. Ut Pop. Romanus dignis datam libertatem, ac munus suum bene positum sciret. Ovid. 2. Amor. 3. 18.
Dum bene ponendi munere tempus habes.
Nives posuit bruma. Seneca Theb. 2.
Nomen alicujus ponere. Ovid. 4. de Pont. 3. 1.
Nomen ponere alicui. Virg. 7. Æn. 63.
Nomen alicui ponere insano, Quendam nomine Insani appellare. Hor. 2. Serm. 3. 48.
Nomina rebus ponere, Imponere. Cic. 1. de Nat. Deor. 44. Sunt rebus novis nova ponenda nomina.
Nummos in fœnore ponere. Hor. 1. Serm. 2. 13.
Operæ multum ponere in aliquo. Cic. Primum enim stante Rep. facere solebamus, ut in agendo plus, quam in scribendo, operæ poneremus.
Operam ponere & studium in philosophia. Cic. 1. de Fin. 1. Quidam autem non id tam reprehendunt, si remissius agatur: sed tantum studium, tamque multam operam in eo ponendam non arbitrantur.
Operam ponere alicui. Cic. 13. Att. 27. Quicquid erit, operam Faberio ponamus.
Orationem longam in aliqua re ponere. Cic. de Univers. 26. Reliquorum siderum, quæ causa collocandi fuerit, quæque eorum sit collocatio, in sermonem alium differendum est, ne in eo quod attingendum fuit, quam in eo cujus causa id attigimus, longior ponatur oratio.
Ordine ponere. V. ORDO.
Otia recte ponere, i. e. Ordinare, disponere. Hor. 2 Serm. 7. 113.
Ova ponere dicitur gallina. Columel. 8. 2. Ovid. 8. Met. 258.
Propter humum volitat, ponitque in sepibus ova.
Partem deo ponere. Plin. lib. 12. cap. 19.
Pecuniam in aliquo oppido, Deponere. Cic pro Flacc. Delectum est oppidum, quo in oppido uno pecunia a tota Asia ad honores L. Flacci poneretur.
Pecuniam ponere, Dare fœnori. Hor. Epod. 2. 70. Quintil. Declamat. 9. Nusquam melius ponitur pecunia, quam ubi fœnus bonitatis extenditur.
Pedicas tunc gruibus, & ponere retia cervis. Virg. 1. Georg. 307.
Pedem ponere in. Cic. 2. Verr. Ecquo in oppido pedem posuit, ubi, &c.
Pedem ponere in possessionem libertatis. Cic. 3. Philipp. 28. Hodierno die primum, P. C. longo intervallo in possessionem libertatis pedem ponimus.
Pedem ubi ponat, in suo non habet. Cic. 13. Att. 1. Idem 4. de Fin b. 69. Sapientia ubi pedem poneret, non habebat, sublatis officiis omnibus.
Præmia ponit & invitat pretio animos. Virg 5. Æn. 292.
Præmia ponere circum compita. Virg. 2. Georg. 383.
Pretium ponere alicui rei. Senec. in Consol. ad Helviam, Ponere magna pretia virtutibus & vitiis.
Præsidium in loco aliquo, Collocare. Cæs. 2. Bell. Gall. cap. 5.

Principem

Digitized by Google

Principem aliquem. Cic. 4. Acad. 2. Quem facile Græcia principem ponimus. De Themistocle.
Rationem ponere cum Orco. Columel. lib. 1. cap. 3.
Rem in contentione ponere. Cic. pro Cœl. 55. Ut res minime dubitanda in contentione ponatur, utrum temeraria, &c. ut in dubio.
Rea in minimis ponere. Cic. 4. Fam. 9.
Retia ponere. Ovid. 1. de Arte Am. 263.
Rudimenta virtutis. Quintil. Declam. 3. Festinarunt parentes ad nomen liberos mittere, quamvis asperrimo bello, ut sub te virtutis rudimenta ponere contingeret.
Se bene ponere. Q. Cic. de Petit. Consul. 21. Modo intelligite magni æstimata, ea animo egere, bene se ponere, fore ex eo non brevem & suffragatoriam, sed firmam & perpetuam amicitiam.
Se extra culpam ponere. Cic. de Univers. 39. Quæ quum ita designasset, seseque, si quid postea fraudis aut vitii evenisset, extra omnem culpam, causamque posuisset, alius, &c. conf. supra In culpa, &c.
Se totum in re aliqua. Cic. 1. Tusc. 44. Totosque nos in contemplandis rebus perspiciendisque ponemus.
Se toro ponere. Ovid. 11. Met. 470.
Semina ponere humo. Propert. lib. 2. 11. 2.
Sortes ponere, pro Facere sortem. Plaut. Casin. 2. 6. 20.
Spem ponere, Sperare. Plaut. Capt. 5. 2. 4.

— ne tu spem ponas me bonæ frugi fore.

Spem ponere in. Cic. 6. Att. 1. In Pompejo te spem omnem otii ponere non miror.
Spem ponere in armis. Virg. e. Æn. 676.
Studium suum & officium apud aliquem bene ponere, Collocare. Cic. 13. Fam. 56. Jam apud ipsum, gratissimum hominem atque optimum virum, quam bene positurus sis studium tuum atque officium, dubitare te non existimo.
Studium ponere in. Cic. 1. de Fin. 1. Sed tantum studium, tamque multam operam in eo ponendam non arbitrantur.
Studium suum omne in aliquibus artibus cognoscendis atque tractandis ponere. Cic. 1. de Orat. 204.
Sumptum ponere, quod & Facere dicitur. Cic. 3. Q. frat. 1. Sed præsto bo, sumptum nusquam melius posse poni.
Tabulas obsignatas in publico lea poni voluit. Cic. pro Flacco, 21.
Tempus ponere in officio aliquo. Cic. 15. Fam. 2. Tempus ejus tridui quod in his castris morabar, in magno officio & necessario nihil ponendum putavi.
Tempus in aliqua cogitatione. Cic. 3. de Orat. 17.
Tempus & diem ponere. Cic. 5. Fam. 21. Unum mediusfidius diem tecum libentius posuerim, quam hoc omne tempus cum plerisque eorum, quibuscum vivo necessario.
Temporis quid ponere in aliquo loco. Cic. 1. Att. 10. Neque tamen id ipsum certum habeo, quando ad Antonium proficiscare, aut quid in Epiro temporis ponas.
Venenum alicui cum cibo, Apponere. Liv. 6. 40.
Verbum divitis in aliquo. Cic. in Parad. 6. Quem intelligimus divitem? aut hoc verbum in quo homine ponimus?
Vestem pignori ponere. i. e. In pignus dare. Scævola in l. Uxori. §. ult. D. de legat. tertio.
Vestigia. Hor. 1. Epist. 19. 21. Cic. 3. Philipp. 31. Quas fecit strages, ubicunque posuit vestigia?
Vestigium ponere in aliquam historiam. Cic. 5. de Fin. 5. Quacunque ingredimur, in aliquam historiam vestigium ponimus.
Vites ponere, i. e. Deponere, & depangere. Columel. lib. 4. cap. 1.
Vites ordine. Virg. 1. Ecl. 74.
Vituperationem gravius ponere: cui Levius opponitur. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Ponere, Exstruere, ut Aras ponere. Virg. 3. Æn. 404.
Carinas navium ingentium. Curtius lib. 10. 1. 19. h. e. Exstruere.
Castella. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 37. Castellaque his locis posuit.
Castra ponere, Castrametari. Cic. ad Octav. In Urbe milites vagantur, in Campo castra ponuntur. Subaudi Martio.
Castra ponere apud Corfinium. Cic. 8. Att. 19.
Castra ponere in aperto. Liv. 36.
Castra ponere in plano. Liv. 5. 28.
Castra ponere ad murum. Cic. 9. Att. 17.
Domos ponere sub terris. Virg. 1. Georg. 182.
Fundamenta, tralate. Cic. in Pison. 9. Ergo his fundamentis positis Consulatus tui, triduo post, inspectante & tacente te, &c.
Fundamenta ponere alicujus rei in voluptate. Cic. 2. de Fin. 86. Quarum omnium fundamenta vos in voluptate, tanquam in aqua posuitis.
Fundamina prima favis ponere. Virg. 4. Georg. 161.
Limina. Martial. lib. 9. 49.
Signum celebri loco ponere. Plin. 3. Epist. 6.
Opus ponere, Exstruere. Ovid. 8. Met. 160. Translate Hor. de Arte Poet. 34.

Infelix operis summa, quia ponere totum
Nesciet.

Templum ponere, Condere. Virg. 3. Georg. 13.
Templa, statuam, &c. ponere alicui. Virg. 6. Æn. 19.

— posuitque immania templa.

Unde in antiquis marmoribus legimus, BENE MERENTI POSVIT. Plin. 1. Epist. 17. extr. Neque enim magis decorum & insigne est, statuam in foro Populi Romani habere, quam ponere. Cic. pro Domo 81. Qui tibi ob eam legem statuam in ædibus meis posuit.
Templum ponere in oculis & quotidiano aspectu. Cic. 3. Verr.
Urbem, Statuere. Ovid. 3. Met. 130.

Quum posuit jussam Phœbeis sortibus urbem.

Urbem in montibus. Virg. 8. Æn. 53.
Accusatorem ponere, Apponere, subornare. Cic. 8. Fam. 12. Quibus quum parum procederet, ut ulla lege mihi poneret accusatorem.
Ponere, pro Proponere. Cic. 1. Tusc. 7. Ponere jubebam de quo quis audire vellet, & id aut sedens, aut ambulans disputabam.
Breviter, quæ erunt satis aperta, ponemus. Cic. in Partit.
Exempli causa aliquid. Cic. 3. Off. 19.
Sub uno aspectu ratione & distributione, omnia quæ in re dispersa atque infinita videntur esse ponere. Cic. de Petit. Cons. 1.

Ad scribendum poni. Cic. 9. Fam. 15. Et quidem quum in mentem venit, ponor ad scribendum: & ante audio ec, &c.
Quæstionem ponere. i. e. Proponere. Senec. Epist. 50. Sederem otiosus, & ejusmodi quæstiones ponerem.
Quæstiunculam ponere, pro Proponere, vel Opponere. Cic. 1. de Orat. 102. Quid mihi nunc vos, inquit Crassus, tanquam alicui Græculo otioso & loquaci, & fortasse docto atque erudito, quæstiunculam, de qua meo arbitratu loquar, ponitis?
Ponere, Desinere: quoniam quum cessamus ab opere, collocare quodammodo ac reponere videmur id quod agebamus. Virg. 7. Æn. 27.

Quum venti posuere, omnisque repente resedit
Flatus. h. e. Quievere. Servius.

Ponere, Deponere. Virg. 1. Æn. 306.

— ponuntque ferocia Pœni
Corda volente deo.

Versus & cetera ludicra pono, Depono, Omitto. Hor. 1. Epist. 1. 10.
Ponere de manibus. Cic. 1. Q. frat. 1. Quos quidem libros, non sine causa, noster ille Africanus de manibus ponere non solebat.
Ambages. Ovid. 10. Met. 19.
Amorem ponere, Omittere. Ovid. Rem. Amor. 63.
Animos feroces. Liv. 8.
Arma poni jubet, fatentes se victos. Liv. 4.
Armis positis substitit pars utraque. Ovid. 12. Met. 547.
Barbam. Suet. in Calig. cap. 5.
Barbam & ungues. Hor. in Arte Poet. 297.
Bella. Virg. 1. Æn. 295.

Aspera tum positis mitescent sæcula bellis.

Clitellas muli ponunt. Hor. 1. Serm. 5. 47.
Colorem nigrum. Ovid. 7. Met. 641.
Comes. Virg. 12. Æn. 209.
Consilium ponere, Desistere a consilio. Plin. 1. Epist. 22.
Coronam ponere, luctus gratia. Cic. 14. Att. 22.
Curam ponere, pro Deponere. Liv. 1.
Curas graves. Ovid. 9. Met. 696.
Curæ positæ pectore. Sil. lib. 11. 289.
Decorem. Ovid. 2. de Arte Am. 379.
Dolorem. Cic. 3. Tusc. 67. Quid est autem, quod plus valeat ad ponendum dolorem, quam quum est intellectum, nihil profici, & frustra esse susceptum?
Exuvias. Virg. 3. Georg 436.
Fastus. Ovid. 14. Met. 761.
Fetus varios Autumnus ponit. Virg. 2. Georg. 521.
Frondes. Et jam olim, seras posuit quum vinea frondes. Virg. 2. Georg. 403.
Gravitatem. Lucan. ad Pison. 259.
Imaginem alicujus. Ovid. 3. Met. 1.
Imperium. Martial. lib. 11. 6.
Inimicitias ponere. Cic. 8. Fam. 6.
Invidiam. Cic. pro Cluent. 5. Ut in judiciis, & sine invidia culpa plectatur, & sine culpa invidia ponatur. [i. e. Eximatur a culpa.
Iras fideliter. Ovid. 6. Fast. 41.
Jubas equi posuere. Stat. 3. Theb. 265.
Labores. Ovid. 6. Fast. 549.
Librum. Cic. 1. Tusc.
Metum. Plin. 5. Epist. 121.
Minas ponit mare. Lucret. lib. 5. 1001.
Moras. Hor. 4. Carm. 12. 25. Verum pone moras & studium lucri.
Odium ponere. Cic. in Pison. 31. Tamen illud contentionis odium simul cum ipsa pugna, armisque ponant.
Onus uteri positum est, pro Peperit. Ovid. 11. Epist. 64.
Pellem dracones posuere senectæ. Ovid. 7. Met. 237.
Personam amici. Cic. 3. Off. 43. Ponit personam amici, quum induit judicis.
Pudorem. Martial. lib. 11. 28.
Questus ponere. Ovid. 9. Met. 276.
Sensum. Ovid. 1. de Pont. 2. 32.
Spem. Ovid. ad Liv. 37.
Studium lucri. Hor. 4. Carm. 12. 25. V. Moras.
Superbiam ponere, Cavere. Hor. 3. Carm. 10. 9.
Timorem. Ovid. 10. Met. 408.
Tunicam. Cic. 5. Tusc. 60.
Tirocinium ponere. Justin. 12. 4. 6. V. TIROCINIUM.
Velamina. Ovid. 2. Fast. 169.
Verecundiam. Plin. 7. Epist. 15.
Vires indomitas incendia posuere. Virg. 5. Æn. 681.
Virginitas posita. Ovid. 6. Fast. 128.
Vitam ponere, Mori. Propert. lib. 2. 13. 3.
Vitam in administratione Reipub. Cic. 9. Fam. 24. Hoc animo sum, si in hac cura atque administratione vita mihi ponenda sit, præclare actum mecum putem, etiam atque etiam.
Vitia ponere. Cic. 3. de Orat. 46. Idque si feceris, multa (ut arbitror) hic hodie vitia ponemus.
Pono, pro Duco, arbitror. Cic. in Brut. 165. Hoc loco ipsum Domitium non relinquo. Nam etsi non fuit in oratorum numero, tamen pono satis in eo fuisse orationis atque ingenii, quo & magistratus personam, & consularem dignitatem tueretur.
Ponere, pro Componere & temperare. Hor. 1. Carm. 3. 16.

— quo non arbiter Adriæ
Major, tollere, seu ponere, vult freta. [i. e. Submittere.

Ponere, Apponere. Martial. lib. 8. 23.

Invitas ad aprum, ponis mihi, Gallice, porcum. Sic 1. 110.

Hinc poetæ fabulas & scripta sua ponere dicebantur, quod ea in scæna spectatoribus, quasi in convivio apponebant. Juven. 1. Sat. 155. Pone Tigillinum. i. e. Affer in scenam aliquid de Tigillino scriptum.
Ponere, Effingere. Hor. 4. Carm. 8. 8.

Hic saxo, liquidis ille coloribus
Solers, nunc hominem ponere, nunc deum.

i. e. Formare, pingere. Acron. Turnebus; Ponere, more Græco dixit, pro Facere. Nam in eo sensu sæpenumero θεῖναι ab Homero usurpatur. Sic idem Flaccus, in Arte Poet. 34.

— quia ponere totum Nesciet. i. e. Facere.

Ponere

Digitized by Google

Ponere pallium, Deponere in sponsionem. Plaut. Curc. 2. 3. 76. Cui contrarium Opponere ibidem. Virg. 3. Ecl. 36. — pocula ponam
 Fagina, cælatum divini opus Alcimedontis.
Pone eum esse victum, Fac esse &c. Ter. Phorm. 4. 3. 25. Julianus in l. Si in qualitate. D. de act. empt. & vend. Pone enim dixisse eum, quinquaginta jugera vineæ esse, &c.
Ponunt philosophi, i. e. Statuunt, censent, decernunt, scribunt. Plin. lib. 11. cap. 52. Aristoteles vitæ brevis signa ponit raros dentes. Cic. 4. de Fin. 16. Sed primum positum sit, nosmetipsos commendatos esse nobis.
Pro certo ponere. Liv. 10. 9. Id ne pro certo ponerem, vetustior annalium auctor Piso effecit.
Sententiam suam. Quintil. lib. 3. cap. 1.
Longe & retro ponenda omnia, quæ sine honestate sunt. Cic. 5. Tusc. 87.
Positum sit. Cic. in Orat. 14. Positum sit igitur in primis (quod post magis intelligatur) sine philosophia non posse effici quem quærimus eloquentem. Idem lib. 4. de Fin. 16. Sed primum positum sit, nosmet ipsos commendatos esse nobis, &c. Philosophica locutio est: nam Positiones vocant philosophi, eas propositiones, quæ sine probatione ponuntur, & quarum in aliud tempus probatio differtur. Græci θέσεις vocant.
Positum est in te ut, &c. i. e. In te situm est. Cic. 12. Att. 27. Sed si perficitur de hortis Silii, hoc est, si perficis (est enim totum positum in te) nihil est scilicet quod de Cotta cogitemus. Plura supra exempla V.
Posivi antiquum præteritum pro Posui. Priscian. p. 898.
Pōnens, entis. Partic. ut, Corpora ponens in tumulo. Ovid. 8. Met. 236.
Serta recentia ponens. Idem 8. Met. 723.
Pŏsĭtus, a, um. Partic. [τεθείς] ut,
Genu positum. Ovid. 2. Fast. 438.
 Suppliciter posito procubuere genu.
Natura posita in conspectu. Cic. 4. Tusc. 62.
Nives positæ. Hor. 3. Carm. 10. 8.
 — & positas ut glaciet nives
 Puro numine Juppiter? i. e. (inquit Acron) deorsum missas: post nives enim missas, si flat Aquilo, ejus frigore solidantur.
Res ab ostentatione positæ. Quintil. procem. lib. 1.
Res ante oculos positæ, Cic. 1. Acad. 5.
Roma in montibus posita, i. e. Sita. Cic. 2. de Lege Agr. 95.
Terra sub nive posita latet. Ovid. 2. Fast. 72.
Curis positis omnium aliarum rerum. Liv. 7. 32. i. e. Depositis.
Pax posita, i. e. Deposita. Propert. 2. 1. 36.
Querelis positis. Propert. 3. 10. 9.
Veste posita, i. e. Deposita. Ovid. 2. Fast. 284.
Positus, Exanimatus. Virg. 4. Æn. 681.
 — sic te ut posite, crudelis abessem? Servius. Ovid. ad Liviam 135.
 Tene ego sustineo positum scelerata videre? i. e. Mortuum.
Corpus positum, i. e. Humatum. Lucret. lib. 3. 883.
 Proinde ubi se videas hominem indignarier ipsum
 Post mortem fore, ut aut putrescat corpore, posto &c. Posto, Posito. conf. paulo infra.
Positum corpus exponitur Sepultum ex Scævola, in CORPUS. H. St.
Positus super armamentarium, Præfectus armamentario. Curtius lib. 7. 7. 22.
Postus, a, um. pro Positus. ut, Corpora posto, i. e. Humato. V. paulo ante. conf. Compostos, in COMPONO.
Semina. Lucret. 3. 870.
 Semina sæpe in eodem, ut nunc sunt ordine posta.
Pŏsĭtūrus, a, um. Partic. [θήσων] Ovid. 3. Met. 471.
 Nec mihi mora gravis est, posituro morte dolores.
Pŏsĭtor, ōris. m. [κτίστης] Qui posuit. Ovid. 9. Met. 448.
 — & in Aside terra
 Mœnia constituis, positoris habentia nomen. i. e. Conditoris.
Templorum positor. Ovid. 2. Fast. 63.
Pŏsĭtĭo, ōnis. f. [θέσις, θέσμα] Plin. lib. 18. cap. 5. Ut solum sua virtute valeat, qua dictum est, positione.
Cæli, pro Situ, regione, vel statu alicujus rei ad aliquam cæli vel solis partem: quidam Aspectum vocant. Columel. lib. 1. cap. 6.
Loci positio. Quintil. lib. 8. cap. 7.
Urbis positio. Cic. pro Flacc. 62. De quorum urbis positione, propter pulchritudinem, etiam inter deos certamen fuisse proditum est. De Athenis conditis.
Arbustivæ positionis exemplo. Columel. lib. 4. cap. 1.
Campestris positio. Columel. lib. 1. cap. 2.
Positio Sublationi opponitur, estque Syllabæ inter pronuntiandum depositio, seu depressio. V. ARSIS.
Positio, apud Oratores. Quintil. lib. 9. cap. 4. Tempus enim solum (alii Sonum legunt) metitur, ut a sublatione ad positionem iisdem sit spatiis pedum. Quem locum sic explicat Diomedes lib. 3. Pes est sublatio & positio duarum aut trium ampliusve syllabarum, spatio comprehensa. Pes est poeticæ dictionis duarum ampliusve syllabarum cum certa temporum observatione modus, recipiens ἄρσιν & θέσιν, i. e. qui incipit elatione, & finitur positione. Hæc ille.
Vitia positionum. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Feminina positio. Quintil. lib. 1. cap. 4. Aut quæ feminina positione mares, aut neutrali feminas significant. De nominum generibus. Positionem hic interpretor quam Grammatici vulgo *terminationem* vocant.
Inconveniens positio. Quintil. lib. 1. cap. 5.
Dictionis positio. Quintil. lib. 1. cap. 5. Simplices voces positione, id est natura sua constant; compositæ autem præpositionibus subjunguntur: ut Innocens, &c. Budæus.
Positio, pro Thesi seu argumento. Quintil. lib. 1. cap. 3. Taceo de positionibus & declamationibus rhetorum.
Pŏsĭtus, ûs. m. [θέσις] i. e. Positio, sive situs. Ovid. 4. Fast. 420.
 Trinacria, a positu nomen adepta loci. Celsus in princip. lib. 8.
Prius positus ossium, figurasque indicabo.
Locorum positus. Tacit. 4. Ann. 5. Quæ positu regionis a tergo illis. Idem lib. 6. Ann. 21. Illic positus siderum, ac spatia dimensus.
Adeunda vix mœnibus, & positu loci. Ovid. 1. de Pont. 7. 25.
Defensa urbs melius positu. Ovid. 4. de Pont. 8. 12.
Variare capillos positu. Ovid. de Medicam. faciei, 19.

Variare comas positu. Ovid. 8. Met. 412.
Pŏsĭtūra, æ. f. [θέσις] Idem. Lucret. lib. 1. 818.
 Cum quibus, & quali positura contineantur. Idem lib. 2. 946.
 Dissolvuntur enim positure principiorum.
Positura, Situs. Gell. lib. 14. cap. 1. Ut animadverteretur quo habitu, quaque forma, quaque positura stellarum aliquis nasceretur. Sic syllabam esse longam positura dicimus. Al. Positione.
Pŏsĭtīvus, a, um. adj. [θετικός] Quod primo positum est, nec aliunde derivatum. a quo Grammatici Positivum a Comparativo & Superlativo distinguunt, quod illud sit quasi fundamentum illorum. V. Gell. lib. 10. 4. & Isidor. 1. 6.
Pons, pontis. m. [γέφυρα] Structura, per quam super aquas transimus. A Pendeo dicitur, quod veluti in aere pendeat. Plin. lib. 8. cap. 3. Territos spatio procul pontis a continente porrecti, ut sese longinquitatis æstimatione fallerent, aversos retrorsus isse.
Ignotus pons. Virg. 3. Georg. 78.
Naumachiarius. V. NAVIS.
Saxeus. Lucan. lib. 4. 15.
Solutus. Claud. 4. Cons. Hon. 404.
Adjungitur & continetur angusto ponte pars oppidi. Cic. 6. Verr. 117.
Consistere crebris pontibus. Virg. 4. Georg. 27.
Dejicere de ponte in Tiberim aliquem. Cic. pro Rosc. Amer. 99. Habeo etiam dicere, quem contra morem majorum, minorem annis sexaginta de ponte in Tiberim dejecerit. Solebant antiquitus sexagenarios de ponte dejicere. V. DEPONTANI. & Erasm. in Proverb. Sexagenarios de ponte dejicere.
Distendere pontem in agros. Lucan. lib. 4. 140.
Disturbare pontes. Auctor ad Herenn. lib. 1. 21.
Facere pontem. Cic. in Vatin. 21.
Indere pontes. Tacit. 18. Ann. 57.
Injicere pontem. V. INJICIO.
Interrupi pontes quos feceram. Cic. 10. Fam. 23.
Interscindere pontem a tergo. Cic. 2. de Legib. 10.
Jungere pontibus fluvium, Fluvio pontes imponere. Curt. lib. 5. 3. 7. pr.
Ludere ponte magno. Catul. ad Coloniam, 18. 1.
Revellere pontes. Claud. lib. 1. in Ruffin. 270.
Rupti torrentibus pontes. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Vellere pontem. Virg. 8. Æn. 650.
De ponte aliquis. Juven. 14. Sat. 134.
 Invitatus ad hæc aliquis de ponte. i. e. Mendicus: quia mendici in pontis itinere sedent, ut annotat vetus Scholiastes. conf. 4. Sat. 116.
Pons, pro Scala navium. Virg. 10. Æn. 288.
 Interea Æneas socios de puppibus altis
 Pontibus exponit.
Sic tibi bonus ex tua pons libidine fiat. Catul. ad Colon. 18. 5.
Pons aliud significat apud Cic. 1. Att. 13. Operæ, inquit, Clodianæ pontes occuparant; tabellæ ministrabantur, ita ut nulla daretur, Uti rogas. Pontes (ait Manutius de Legib. Ro. cap. 9.) quibus cistæ suffragiorum superimpositæ. Pontes igitur occuparant operæ Clodianæ, ut ex iis quas vellent tabellas suffragium laturis ministrarent, eas inquam duntaxat, quæ inscriptæ essent, Uti rogas. Lib. 1. Rhetor. ad Herennium 21. Cæpio, ut L. Saturninum, contra Senatusconsultum, intercedentibus collegis, legem de semissibus & trientibus adversus Rempub. vidit ferre: cum viris bonis impetum facit: pontes disturbat: cistas dejicit: impedimento est, quo secius feratur lex. Et lib. 3. de Legib. 38. Pontes etiam lex Marcia fecit angustos. Ovid. 5. Fast. 634.
 Pars putat, ut ferrent juvenes suffragia soli
 Pontibus infirmos præcipitasse senes. Pontes puto fuisse Mensulas angustissimas, pedibus altioribus, pontes ad similitudinem dictas, non ad veritatem: & singulas conjicio singulis tribubus aut curiis appositas, cistis superstratas suffragiorum tabellas continentibus. Hæc Manutius. l. c. conf. cap. 37. & Gruch. de Comit. 1. 4. & 2. 5. vel Lex. Pitisc. & quæ dicta sunt in DEPONTANI.
Pontĭcŭlus, i. m. dimin. [γεφύριον] Cic. 5. Tusc. 59. Et quum fossam latam cubiculari lecto circumdedisset, ejusque fossæ transitum ponticulo ligneo conjunxisset. Adde Suet. Cæs. 31. & Catull. 17. 3.
Pontilis, e. Adj. Ad pontem pertinens. ut, Stratus pontilis. Veget. Rei Mil. 1. 16.
Ponto, ōnis. m. [πορθμεῖον] Pontones, Naves quibus in trajiciendis amnibus loco pontium utimur. Paulus in L. ult. D. de servit. rust. præd. Flumine interveniente via constitui potest, si aut vado transiri potest, aut pontem habet, diversum, si pontonibus trajiciatur. Cæs. 3. Bell. Civil. 29. Pontones, quod est genus navium Gallicarum, Lissi relinquit.
Pontonium, i. n. Idem. Isidor. 19. 1. Pontonium, navigium fluminale tardum & grave, quod non nisi remigio progredi potest.
Pontātĭcum, i. n. Vectigal quod in pontis transitu datur. Ammian. 5. 1.
Pontĭfex, ĭcis. m. [γεφυροποιός, ἀρχιερεύς, ἱεράρχης] Sacer magistratus. Varr. lib. 4. de L. L. 15. pr. Sacerdotes universi a Sacris dicti: Pontifices, ut Q. Scævola Pontifex Maximus dicebat, a Posse & Facere. Pontifices ego a Ponte arbitror: nam ab iis Sublicius est factus primum, & restitutus sæpe, cum ideo sacra, & uls, & cis Tiberim, non mediocri ritu fiant. Hæc ille. A Posse & Facere derivat Scævola, quia jus illis erat sacrificandi. Facere enim apud veteres, Sacrificare est. [Melius tamen Varro. V. Voss. Etymol. conf. Suid. Quo pertinet, quod pons idem Sacer dictus & habitus est.
Pontifices Senatores. Cic. 4. Att. 2. Calendis Octobris habetur Senatus frequens, adhibentur omnes Pontifices, qui erant Senatores.
Præsunt sacris Pontifices, auspiciis Augures. Cic. 1. de Nat. Deor. 124.
Sacerdotes alii divis aliis, omnibus Pontifices, singulis Flamines sunto. Cic. 2. de Legib. 20.
Cœnæ Pontificum. Hor. 2. Carm. 14. 28. V. PONTIFICALIS.
Libri Pontificum. Hor. 2. Epist. 1. 26. In Pontificum libris & in XII Tabulis plurima est antiquitatis effigies. Cic. in Orat. 193. V. PONTIFICALIS.
Religio Pontificum. Cic. pro Domo 31. Si hujus forte Pontificis animum (quod certo scio aliter esse) ores sententia nitendum, sive modo sic constituerunt, aut de religione pontificum, aut de Republ. &c.
Secures pontificum. Hor. 3. Carm. 23. 12.
Dicite, Pontifices, in sacro quid facit aurum? Pers. 2. Sat. 69.
Erant Majores & Minores Pontifices: Inter quos summus, qui Pontifex

maximus dictus est: quod maximarum rerum, quæ ad sacra & religionem, pertinent, judex sit, vindex contumaciæ privatorum & magistratuum. Numa enim Pontificem fecit, eique sacra omnia attribuit: ejusque sciris sacra omnia privata & publica subjecit: instituitque ut idem pontifex, non cælestes modo cærimonias, sed justa quoque funebria, placandosque Manes edoceret. Auctor Alex. lib. 2. cap. 8. Ex Liv. 1. 20.
Maximus pontifex Metellus, viginti & duos annos ei sacerdotio præfuit. Cic. de Senect. 30.
Minores pontifices. V. Minor, in MAJOR.
Pontificis Maximi appellatio tribuitur nunc Episcopo Romano.

PONTIFICATUS, ûs. m. [ἀρχιερωσύνη] Pontificis dignitas, sicut Consulatus. Cic. de Arusp. Resp. 18. Qui statas solennesque cærimonias, pontificatu, &c. contineri putaverunt. conf. Valer. Max. 6. 9. 13.

PONTIFICIUS, a, um. Adj. Quod est pontificis. ut Jus Pontificium. Cic. 3. de Nat. Deor. 43. Docebo meliora me didicisse de colendis diis immortalibus jure pontificio & more majorum. Idque cum multis aliis rebus, tum e pontificio jure, & cærimoniis sepulcrorum intelligi licet. Item in Brut. 96. Audivi enim nuper studiose, & frequenter Sami, quum ex eo Jus nostrum pontificium, qua ex parte cum Jure civili conjunctum esset, vellem cognoscere. Sane Jus pontificium, quod hodie Jus canonicum vocant, etiam nunc cum Jure civili conjunctum est.

PONTIFICIA, orum. n. pl. Libri pontificii. Cic. 1. de Nat Deor. 84. Deinde nominum non magnus numerus, ne in pontificiis quidem nostris, deorum autem innumerabilis. [Subaudiendum Libris, vel Annalibus, ut sit m. g. Pontificii.

PONTIFICIUM, i. n. pro Jure & potestate faciendi. Gall. lib. 1. cap. 63. pr. Sunt enim non pauci qui sententiam suam una in parte defixerint, & re semel statuta, deliberataque ab eo, cujus negotium id, pontificiumque esset, nequaquam potuerint contra dictum ejus faciendum esse. Plura exempla V. apud Voss in Etymol. Junge Juret. In Symmach. 3. 17.

PONTIFICALIS, e. Adj. Quod ad pontificem pertinet. Unde Pontificales libri, in quibus sacræ cærimoniæ continentur. [Immo Historiæ. Sunt enim hi, qui & Libri vel Commentarii Pontificum, & Annales Maximi vocabantur. V. Cic. 2. de Or. 193. & 2. 52. & 1. de Legib. 6. Liv. 4. 3. & 6. 1. Macrob. Sat. 3. 2. extr. Voss. Hist. Lat. 1. 1.
Auctoritas pontificalis. Cic. 2. de Legib. 52.
Caput pontificale. Ovid. 3. Fast 706.
Cœnas pontificales, olim appellabant Cœnas sumptuosas, opiparasque. Ad quod alludit Hor. 2. Carm. 14. 28.

Absumet hæres Cæcuba dignior,
Servata centum clavibus, & mero
Tinguet pavimentum superbo
Pontificum potiore cœnis.

Macrob. Saturn. 2. 9. vetustissimam quandam Pontificis cœnam describit, summo apparatu, & omnigenis lautitiis affatim instructam. Id inde natum apparet, quod solennes, sacræque cœnæ exquisitissimis epulis soleant instrui. Hæc Erasmus.
Honos pontificalis. Ovid. 3. Fast. 420.
Insignia pontificalia atque auguralia. Liv. 10. 7.
Jus pontificale. Cic. 2. de Legib. 57.
Sacrum pontificale. Ovid. 1. Fast. 462.

PONTIFICENSIS, e. Adj. Plin. lib. 3. cap. 1. Obulco, quod Pontificense appellatur. Al. Pontificiense. V. OBULCO.

PONTIA, æ. f. [Ποντία] Insula Tyrrheni maris, teste Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Strab. lib. 5. ubi male Pantia quidam codd. Vulgo *Ponce*. Ex hac fuit Pontius Pilatus. [Immo ex Pontia familia ignobili.
Pontiæ item, Insulæ sunt in mari Tusco, ut scribit Plinius lib. 3. cap. 6. Ab his altra Tiberina ostia in Antiano, Astura, mox Palmaria, Sinonia, & adversum Formias Pontiæ.

PONTIA Tribus, ab oppido Pontio, cujus cives in urbem asciti fuerant, dicta nominataque est. Alexander Alexand. 1. 17. V. TRIBUS.

PONTICA, æ. f. Gemma. Ponticarum plura sunt genera. Est stellata, nunc sanguineis, nunc atris guttis, quæ inter sacras habetur; alia pro stellis ejusdem coloris lineas habet; alia montium convalliumque effigies. Plin. lib. 37. cap. 10. [Non est proprium gemmæ nomen, sed loci, unde petitur. V. in VENTUS.

PONTICULUS, V. PONS.

PONTICUS, i. m. [Ποντικός] Poeta quidam, qui de bello Thebano scripsit, ut inquit Propert. lib. 1. 7. 1. Ovid. quoque lib. 4. Trist. 10. 47. hujus meminit,

Ponticus heroo, Battus quoque clarus iambis,
Dulcia convictus membra fuere mei.

PONTICUS, a, um. V. PONTUS.

PONTIFEX, PONTIFICALIS, PONTIFICATUS, PONTIFICAMENTE, PONTIFICIUS, V. PONS.

PONTILIANUS, i. m. Nomen viri, ad quem scripsit Martial. 5. 67. & 7. 2.

PONTINA, V. POMPTINUS, in POMETIA.

PONTINIUS, i. m. [Ποντίνιος] Nomen gentis Romanæ, ex qua C. Pontinius, de quo Cic. de Provinc. Cons. 32. Modo ille, meorum laborum, periculorum, consiliorum, socius, C. Pontinius, fortissimus vir, ortum repente bellum Allobrogum, atque hac scelerata conjuratione excitatum, prœliis fregit, eosque domuit qui lacessierant: & ea victoria contentus, Repub. metu liberata, quievit.

PONTONES, V. PONS.

PONTUS, i. [Πόντος] Neptuni filius & Nerei, ut scribit Eusebius lib. 1. Præparat. Evangel. unde
Pontus mare dici videtur: sed alii a ποντίζω quod est mergo, dictum existimant; alii a πόνος, labor, quia sit laboribus plenum; nonnulli perridicule κατ' ἀντίφρασιν, quod ponte careat, dici arbitrantur.
Proprie autem id mare Pontus appellatur, quod a Palude Mæotidis usque in Tenedum protenditur: sed ubi primum se arctat, a Tenedo incipiens, post Hellen casum, Hellespontus vocatur; ubi expandit, Propontis; ubi iterum premit, Thracius Bosphorus; ubi iterum effundit, Pontus Euxinus, qui Paludi committitur. Palus ipsa, Mæotis in Ponto juxta Phasidis ostium. V. EUXINUS, & Plin. lib. 4. cap. 12. & 6. 1.
Os Ponti & angustiæ. Cic. 6 Verr. 129.
Angustus Pontus Nepheleidos Halles. Ovid. 11. Met. 195.
Arctatus. Lucan. lib. 5. 234.

Arctatus rapido fervet qua gurgite Pontus.

Euxinus. Cic. 1. de Orat. 174.
Nivalis. Stat. 12. Theb. 602.
Trux. Valer. 8. Argon. 180.

Crastina namque dies trucis ad confinia Ponti,
Cyaneasque vocat.

Ustus Pontus ob assiduo frigore. Ovid. 3. Trist. 2. 8.
Pontus etiam Provincia Asiæ Minoris, a Ponto rege, vel potius a Ponto Euxino, cui adjacet, sic cognominata. Hæc (ut refert Strabo lib. 1. 2. 8 & 9) ab Occidente Hali flumine clauditur; ab Oriente Colchide, a Meridie Minori Armenia. Ptolemæus vero aliter lib. 5. ait enim, Pontus ab Occasu ore Ponti & Thracio Bosphoro: a Meridie, regione quæ proprie Asia dicitur: a Septentrione parte Euxini maris terminatur. Hæc crudelitate Medeæ nobilis fuit. Hic regnavit Mithridates. Eupator, & Pythodoris regina. Ex Ponto fuit Aquila, veteris testamenti translator & interpres. Virg. 1. Georg. 58.

— virosaque Pontus
Castorea.

Aliæ etiam regiones ad Pontum Euxinum sitæ, Ponti nomine appellantur. Ovid. 5. Trist. 10. pr.

Ut sumus in Ponto ter frigore constitit Ister.

Quod de Tomitana regione in Mœsia Inferiore intelligendum est.
Omne mare Poetis Pontus dicitur. V. Suid. Sic
Freta ponti. Virg. 1. Georg. 356.
Gurges ponti. Cic. 1. de Divin. 14. Ex poeta.
Hieme aspera ponti. Virg. 2. Æn. 110.
Imago tristis ponti. Ovid. 11. Met. 427.
Apertus pontus, i. e. Latus, late patens. Ovid. 11. Met. 397.
Arduus. Valer. 5. Argon. 317.
Cæruleus. Virg. 12. Æn. 182.
Curvati ponti litora. Senec. Hippol. v. 26.
Ingens. Virg. 1. Æn. 118.
Mobilis ponti vaga unda. Senec. Herc. fur. 12.
Niger. Valer. 1. Argon. 578.
Profundus. Virg. 5. Æn. 614.
Tranquillus. Stat. 6. Theb. 578.
Vastus. Virg. 4. Georg. 430.
Ventosi mulcere pericula ponti. Stat. 3. Silv. 2. 2.
Vitreus. Hor. 4. Carm. 2. 4.

— ceratis ope Dædalea
Nititur pennis, vitreo daturus
Nomina ponto.

Astringit bruma pontum frigore. Lucan. lib. 1. 18.
Consistit glacie pontus. Ovid. 3. Trist. 10. 37.
Credere se ponto. Ovid. 13. Met. 900.
Ferri ponto. Virg. 9. Æn. 101.
Fervet vertigine pontus. Ovid. 11. Met. 553.
Legere pontum pone. Virg. 3. Æn. 208. i. e. Transire. Servius.
Mergere ponto. V. MERGO.
Miscetur pontus magno murmure. Virg. 1. Æn. 128.
Obruerat tumulos immensa licentia Ponti. Ovid. 1. Met. 309.
Pererrare pontum. Senec. Med. 8.
Ridet quum subdola placidi pellacia ponti. Lucret. lib. 2. 559.
Sævit pontus. Hor. 3. Carm. 3. 37. Lucret. lib. 1. 277.

— sævitque minaci murmure ponti.

Transire pontum per vada. Lucret. lib. 1. 201.
Transcurrere pontum. Stat. 3. Silv. 4. 1.

PONTICUS, a, um. Adj. [Ποντικός] unde, Ponticum absynthium, apud Columel. lib. 12. cap. 35. Pontici absynthii pondo libram, &c.
Freti Pontici fauces. Senec. Med. 7.
Humus Pontica. Ovid. 3. de Pont. 5. 56.
Mare. Hor. 3. Carm. 24. 4.
Mures Pontici. Plin. 10. 73. V. ibi Harduin.
Nux Pontica, quæ & Prænestina dicitur, & Avellana. Macrob. lib. 3. Saturn. cap. 18.
Prælia. Lucan. lib. 1. 336.
Terra. Ovid. 1. Trist. 2. 94.
Verba. Ovid. 3. Trist. 14. 50.

P O P

PŌPA, æ. m. [Ποπᾶς Gl. utrumque] Popæ dicebantur, Qui victimas habebant venales, & qui ligabant eas ad altare, feriebantque. Propert. lib. 4. 3. 62.

Succinctique calent ad nova lucra popæ.

Spartianus in vita Getæ cap. 3. extr. Hostiam popæ, nomine Antoninus, percussit.
Popæ, qui victimas immolabant, alio corpore nudo, ab umbilico ad pedes involuti erant veste, quæ limus dicebatur. Hinc Succincti Suetonio Calig. cap. 32. extr. dicuntur, Succinctus, inquit, poparum habitu. Servius in 12. Æn. 120. Limus, vestis est, qua ab umbilico usque ad pedes popæ tegebantur. Sic legisse videtur Turneb. Advers. 11. 1. Sed in editis Servii codd. exstat, Usque ad pedes prope.
Venter popa. Pers. 6. Sat. 74. i. e. Phago & gulosus, quales erant popæ victimarii. [Forte hic Popa, pro Popina dicitur, ut in vet. Gloss. V. quæ in POPINA notamus.

PŎPĂNUM, i. n. [πόπανον] Placenta lata, tenuis, rotunda, quam diis veteres offerebant: sed & pro quocunque Libo capitur. Juven. 6. Sat. 540.

Scilicet & tenui popano corruptus Osiris.

Julius autem Pollux lib. 1. f. 28. ait Placentam esse, qua in sacrificiis antiqui utebantur: cujus dictionis frequens est usus apud Aristophanem. [Suid. ὀπτήματος speciem facit. q. V.

POPELLUS, V. POPULUS, masc. gen.

POPILIA vel potius POPILLIA, Gens Plebeja Romæ fuit, ex qua M. Popillius M. F. C. N. Lænas COS. cum Cn. Manlio ann. CCCXCVI. Liv. lib. 7. 12. pr. Diodorus 16. Hic quum COS esset, eodemque tempore sacrificium publicum cum læna faceret, quod erat flamen Carmentalis, plebis contra patres concitatione & seditione nuntiata, ut erat læna amictus, ita venit in concionem, seditionemque cum auctoritate, tum oratione sedavit. Hæc Cic. de Clar. Orat. 56.
C. Popillius Lænas, Legatus ad Antiochum, qui Ptolemæum regem, amicum populo Romano, obsederat, missus, nuntiatum ut a sociis populi Romani abstineret: cunctantem, responsumque differentem, virga circumscripsit, ne ultra spatium illud differendo exiret: ex quo territus Antiochus bellum omisit. Liv. lib. 45. 12. & Valer. Max. 6. 4. 3.

Popil-

Popillius Lænas, sive Lænas, qui Ciceronem occidit patronum suum in causa capitis. Auctor Valerius Max. 5. 3. 4.

POPILLIUS, a, um. Adj. ut Popillia tribus. V. TRIBUS.

PŌPĪNA, æ. f. a Popa, [καπηλεῖον, ὀψοπωλεῖον] Locus ubi publice opsonia, caroque cocta, ac delicate confecta venditur, comediturque: vel privatim ubi gulosa familia extraordinarie ligurire & helluari consuevit, auctore Valla in Raudensem. Cic. 3. Philip. 20. Sed quum tam atroci edicto nos concitavisset, cur ipse non affuit? num putatis aliqua re tristi & severa? vino & epulis retentus, & alea est? si epulæ potius, quam popinæ nominandæ sunt. Hic pro Epulis ganeæ accipitur. Cic. 2. in Catil. 4. Quorum æs alienum, contractum in popinam, nullum Reipublicæ motum afferre poterat. Al. In popina.

Hujus in sedibus pro cubiculis stabula, pro tricliniis popinæ sunt. Cic. 2. Philip. 69.

Arcana popina. V. ARCANUS.

Calida. Juven. 11. Sat. 81.

Dives. Martial. lib. 5. 45.

Immundæ. Hor. 2. Serm. 4. 62.

Nigra. Martial. lib. 7. 60.

Tenebricosa. Cic. in Pison. 18. Tu ex tenebricosa popina Consul extractus, cum illa saltatrice tonsa, Senatum Reipublicæ occasum atque interitum lugere voluisti.

Tepidæ. Martial. lib. 1. 125.

Uncta popina, i. e. in qua coquuntur omnis generis opsonia. Hor. 1. Epist. 14. 21.

— fornix tibi & uncta popina

Incutiunt Urbis desiderium. [Gloss. Lat. Gr. Popina, [illegible] καπηλεῖον. Puto excidisse Epitheton Horatianum, scribendumque Popina uncta. In iisdem Gloss. Popina, [illegible], καπηλεῖον; & in Gr. Lat. [illegible] Popina, & Καπηλεῖον, Popa, Popina, Taberna, Cauponium. conf. POPA. A Popano arcessit etymon Vossius, quod a πέσσω. Ego non dubito, quin sit a πίω Bibo, unde & Potus, Potio, Potura, Poto, Poculum, Pocillum, Poculentus &c. etsi pr. prod. Taberna certe hic non alia, quam Vinaria intelligitur. Solebant autem Vinarii contra vetitum cocta cibaria vendere. V. omnino Suet. Claud. 38. & 40 junge Tiber. 34. Ner. 16.

Inhalare popinam alicui. Cic. in Pison. 13. Et quum isto ore fœtido teterrimam nobis popinam inhalasses.

POPĪNĀLIS, e. Adj. [καπηλικός] Quod ad popinam spectat. Columel. lib. 8. cap. 16. Jam enim celebres erant deliciæ popinales, quum ab mari deferrentur vivaria.

Luxuria popinalis. Apol. 8. Met. pr.

POPĪNĀRIUS, i. m. Qui popinæ præest. Firmic. lib. 4. cap. 6. Faciet pharmacopolas, aut popinarius. Et cap. 15. Faciet hospites, popinarios, tabernarios. V. Lamprid. in Alex. cap. 49.

Beroald. de Vitellio in principio vitæ ejus, Puto & Popinaria, vide meas annotationes in Gellium. H. St.

POPĪNO, ōnis. m. [λαφυκτής, ἄσωτος] Qui in popinis versatur, & helluatur. Suet. de Clar. Grammat. 15. Luconem, & nebulonem, popinonemque appellans, & vita scriptisque monstrosum. Hor. 2. Serm. 7. 39.

Imbecillus, iners: sim quidvis, adde popino.

Popinones, inquit Non. 2. 705. vel hi, quos nunc dicimus Tabernarios, a popinis, vel Luxuriosi, qui se popinis dedunt. Varr. Modio, Quis poculis argenteis in chorum introibit? popino. Al. Argenteum chorum.

POPĪNOR, [λαφύσσω, ἀσωτεύομαι] āri. Helluari & indulgere popinis. Julius Capitol. in 30. Tyr. cap. 29. Dum Gallienus popinatur, & balneis ac lenonibus deputat vitam.

POPĪNĀTIO, ōnis. f. [ἀσωτία] nuncupata est a Gellio lib. 10 cap. 17. quæ alio nomine dicitur Helluatio, quam Græci Asotiam vocant. Alii legunt Propinatio.

POPĪNĀTOR, ōris. m. Idem qui Popino. Macrob. 7. Saturn. 14. pr. Apud popinatores proponi.

POPLES, itis. m. pr. c. [ἰγνύα, pl. ἰγνύαι] Pars opposita genu. Dicta quod plicatur & curvetur. Columel. lib. 6. cap. 12. Si dolore nervorum claudicat, oleo & sale genua, poplitesque, & crura confricanda sunt, donec sanetur.

Defectus poples. Ovid. 13. Met. 477.

Firmus. Ovid. 15. Met. 223.

Lapsus. Lucan. lib. 7. 254.

Mollia nodosus facit internodia poples. Ovid. 6. Met. 256.

Succiduus. Ovid. 10. Met. 458.

Suspensus. Stat. 5. Silv. 4. 19.

Tensus. Stat. 9. Theb. 473.

Contendere poplitem. V. CONTENDO.

Deposito victum præbebat poplite collum. Lucan. lib. 2. 608.

Duplicato poplite ad terram incidit. Virg. 12. Æn. 927.

Excipere se poplitibus. Curt. lib. 6. 1. 14.

Flexo poplite sidunt. Stat. 6. Theb. 590.

Projiciet truncum submisso poplite corpus. Catul. 62. 370.

POPPÆUS, Nomen gentis Ro. male in Pompejus mutatum apud Isid. 3. 13. Ex qua Q. Poppæus Secundus, cum M. Papio Mutilo COS. A. U. C. 762. a quibus Lex Papia Poppæa de maritandis ordinibus lata est. Meminit Tacit. Ann. 3. 25. pr. & 28. §. 4. apud quem & Sabini, Silvani, Vopisci Poppæi memorantur.

POPPÆA, æ. f. [Ποππαία] Cognomento Sabina, secunda Neronis Claudii Cæsaris uxor. Suet in Neron. cap. 35.

POPPÆUS, a, um. Adj. V. POPPÆUS, gentile, & Torrent. ad Suet. Aug. 34.

POPPÆĀNUS, a, um. Adj. [Ποππαιανός] Quod ad Poppæam spectat, ut Poppæanum cataplasma, quod ea Poppæa uti solebat. Juven. 6. Sat. 461.

— tendenaque multo

Pene tumet facies, aut pinguia Poppæana

Spirat, & hinc miseri viscantur labra mariti. Sic legendum, non ut corrupte Calepinus Popena: & sunt Unguenta ex asinæ lacte composita ad conciliandum faciei decorem, quibus Poppæa uxor Neronis, ut ait Plin. lib. 11. cap. 41. utebatur.

POPPYSMA, ătis. n. [ποππυσμός] dicitur Sibilus tenuis ore emissus, vel vocis blandimentum: quod fit equis indomitis, cum tractatione manuum. Unde & quæ fit manibus Palpatio interpretari potest, ut apud Juven. 6. Sat. 581.

Præbebit vati crebrum poppysma roganti. I. e. Metoscopo & chiromanti roganti sibi manum ostendi & frontem, ut facere solent, præbebit crebrum poppysma, quod est adulabitur, assentabitur, captans ejus benevolentiam; ut sibi fata fausta canat, & eum prope adorabit: vel potius, præbebit manum & frontem vati petenti & roganti se pro divino observari & haberi, & dum fata loquetur, cum admiratione & veneratione metuque poppysmis excipiet frequentibus.

Poppysmata cunni, puto Martial. aut Juvenalis. H. St. V. Schol. Vet. Juvenal. ad loc. Cæl. Rhodig. Ant. Lect. 6. 1. & Suid. Hesych. scribit ποπίζω, per ι. conf. Voss. Etymol.

POPPYSMUS, i. m. [ποππυσμός] a ποππύζω, quod est illisis manibus inter se, & palma cum palma collata plausum edere. Plin. lib. 28. cap. 2. Fulgetras poppysmis adorare, consensus gentium est. Poppysmis adorare fulgetras, id est eas adorare leviter complosis manibus cavis, velut ad deliniendum Jovem iratum. Manus enim cavæ complosæ poppysmum efficiunt, quæ vox fictitia est ad soni expressionem. Turneb. V. Alex. ab Alexandr. lib. 15. cap. 13. Hard. ad Plin. l. c.

POPPYZON, ontis. m. [ποππύζων] Demulcens, blande attrectans, vel Sibilans. Plin. lib. 35. cap. 10. Quum pingeret poppyzonta retinentem equum. V. Hard. not.

POPULNEUS, POPULNUS, V. POPULUS, fem. gen.

POPULONIA, æ. f. & Fulgora, nomina Dearum apud Senecam in libro de Superstitione. Juno Populonia ab Augustino dicitur lib. 6.

POPULŌNIA, æ. f. [Ποπλώνιον] Hetruriæ civitas juxta Pisas, auctore Virg. 10. Æn. 172. & Pomponio Mela lib. 2. 4. Hodie *Piombinum*. Vulgo *Piombino*.

POPULONIUM, i. n. [Ποπλώνιον] Tuscorum promontorium. Ptolemæo lib. 3. cap. 1. *Baratho* portus hodie. Civitas eadem ac superior Plin. 3. 5.

PŎPŬLUS, i. m. [δῆμος, λαός] singulari numero, Unius civitatis multitudinem significat. Virg. 1. Æn. 21.

Hinc populum late regem, belloque superbum. Populus, Multitudo hominum, juris consensu & concordi communione sociata.

Populum & Plebem distinguit Gell. lib. 10. cap. 20. In populo omnis pars civitatis omnesque ejus ordines continentur. Plebs vero ea dicitur, in qua gentes civium patriciæ non insunt.

Populi plebisque Romanæ Plinius in Panegyrico p. 28. meæ edit. Ut partem aliquam populi plebisque Romanæ aleret ac tueretur. Vulgo tamen dicitur S. P. Q. R. Senatus, populusque Romanus. H. St.

Populus princeps terrarum, Romani dicuntur. Plin. lib. 22. cap. 3.

Favor populi. Ovid. 4. Fast 857.

Pars populi. Ovid. 2. Fast. 531.

Stultaque pars populi quæ sit sua curia nescit.

Populi, in plurali, Diversarum civitatum multitudo. Virg. 1. Æn. 223.

Æthiopum populi. Ovid. 2. Met. 236.

Æstus populorum. Hor. 1. Epist. 2. 8.

Stultorum regum, & populorum continet æstus.

Rector populorum. Ovid. 7. Met. 487.

Regnator. Hor. 3. Carm. 30. 12. Al. Regnavit.

Acres populi. Sil. lib. 13. 699.

Armati. Claud. de Bell. Gildon. 46.

Ægri. Senec. OEdip. 10.

Audax. Virg. 4. Æn. 613.

Auritus. V. AURIS.

Contumax. Senec. Thyest. 8.

Degener. Lucan. lib. 2. 432.

Exsanguis. Stat. 12. Theb. 22.

Frequens. Hor. 1. Carm. 35. 14.

Furens. Lucan. lib. 1. 68.

Hilaris. Ovid. 3. de Arte Am. 318.

Indomiti. Lucan. lib. 4. 146.

Innumerus. Sil. lib. 13. 525.

Integerrimi diuturna pace. V. INTEGER.

Lati. Virg. 1. Æn. 25.

Levis. Hor. 2. Epist. 1. 108.

Magnus. V. MAGNUS.

Nobilis. Juven. 15. Sat. 113.

Potens. Lucan. lib. 1. 2.

Præceps. Lucan. lib. 1. 487.

Rudis. Ovid. 1. Fast. 78.

Silens populus, Inferi. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 237.

Tributus populus. Hor. 2. Serm. 1. 69. — atqui

Primores populi arripuit, populumque tributum. I. e. Summi & infimi a Lucilio stili satirici acerbitate vulnerati sunt. Plerique omnes legunt Tributim: at quum Primores dixerit, & plebem significare proximo casu debuerit, Tributum Turnebus legendum censet. Tribus enim ignobiliorum erant: & Plinius quodam loco Tribus pro pauperioribus dixit, & ab eodem Horatio Conviva tribulis appellatur, non dives. Idem tamen sensus efficitur Tributim legenti, sed non tam commode respondet. [Tributim in omnibus MSS. & editis. Significat autem Totum populum, πανδημεί.

Trux. Stat. 10. Theb. 121.

Compescere populos tumentes. V. COMPESCO.

Concedere populo usum loquendi. Cic. in Orat. 160.

Concionari apud populum. V. Concionor, in CONCIO.

Conscribere populum. V. CONSCRIBO.

Contemnere voces populi. Hor. 1. Serm. 1. 65.

Contundere populos feroces. Virg. 1. Æn. 268.

Convocare populum in tribus. V. CONVOCO.

Inspectante populo. V. INSPECTO.

Lenire ferventem populum. Claud. de 4. Conf. Hon. 438.

Pascere populum frumenti copia. Hor. 1. Epist. 13. 14.

Profectus ad bella. Ovid. 1. Fast. 279.

Regere populos imperio. Virg. 6. Æn. 851.

Spectaret populum ludis attentius ipsis. Hor. 2. Epist. 1. 197.

Tueri populum sub religione. Virg. 2. Æn. 188.

Velit tene magis populus salvum, an populum tu. Hor. 1. Epist. 16. 27.

Populus fundus factus. Festus, Populus fundus dicitur ei rei quam alienat, id est auctor. Ex quo intelligimus apud Cic. pro Corn. Balb. 20. Fundum populum fieri, qui auctor fit. Negat enim eo loco Cicero in mutanda civitate opus esse populi auctoritate, quum ita cuique sua constet libertas, ut ex urbe, cujus est civis, si velit demigret, alioque domicilium sedemque conferat & collocet, &, si in civitatem aliquam adsciscatus, ei

ei se dicare possit relicta germana patria: quod idem juris Romanis ait esse comparatum. Meminit Gellius 16. 13. & fusius Turneb. 4. Advers. 12. quem vide.

Populus pro quavis Turba, seu multitudine dicitur. Justin. 10. 1. 6. Ubi in tanto populo (scil. filiorum) non solum sociari, verum etiam fieri parricidium potuit.

De apibus. Columel. lib. 9. cap. 13. de remediis apum laborantium morbo, Id ne fiat, duo populi conjungi debent, qui possint adhuc integras ceras explere.

Dicitur etiam de avibus. ut, Aereos populos. Manil. 5. 363.

Poplus, i. m. pro Populus dixit Plaut. Amph. 1. 1. 103. Thebano poplo. V. ibi Taubm. & Camerar. conf. Casin. 3. 2. 6. & Most. 1. 1. 14.

Pŏpellus, i. m. dimin. [δημίδιον] Parvus populus. Pers. 4. Sat. 15.

Ante diem blando caudam jactare popello.

Tunicatus popellus. Hor. 1. Epist. 7. 65.

— Vultejum mane Philippus,
Vilia vendentem tunicato scruta popello,
Occupat, ac salvere jubet &c.

Populācia, orum. n. pl. ut Nugalia, vel puerilia. Laberius, Lata loquendibus, Et dum populacia agimus per ludum. Hæc Nonius 2. 630. Al. Popularia. [Puto certe aliquid vitii subesse.

Populāris, e. Adj. [δημοτικὸς, ἰδιωτικὸς, λαϊκὸς, δημοχαριστικὸς] Quod est populi. Hor. de Arte Poet. 81.

Alternis aptum sermonibus, & populares
Vincentem strepitus, & natum rebus agendis.

Ars popularis rhetorum. Cic. 3. de Fin. 3. Item ipsæ rhetorum artes, quæ sunt totæ forenses atque populares, &c.

Populares, Id est Populo accommodatæ. H. St.

Aura Hor. 3. Carm. 2. 20. Cic. de Arusp. Resp. 43. Sulpicium ab optima causa profectum, Cajoque Julio, Consulatum contra leges petenti, resistentem, longius, quam voluit, popularis aura provexit.

Auris popularibus gaudens. Virg. 6. Æn. 816.

Auris popularibus impelli. Lucan. lib. 1. 132.

Cædes. Ovid. 12. Met. 111.

Cœtus popularis & forensis. Cic. 4. Acad. 6.

Commemoratio. Quintil. lib. 4. cap. 3.

Conciones populares, Pontanus 394. de sermone, qui habetur ad populum. H. St.

Delectatio. Quintil. lib. 2. cap. 10.

Dictio. Cic. in Brut. Et vero fuit in hoc & popularis dictio excellens. I. e. Ad conciones populares maxime accommodata. De L. Crasso loquitur.

Genus dicendi populare. Cic. in Brut. 136. Sp. Torius satis valuit in populari genere dicendi. I. e. Ad popularem sensum accommodato, grato, jucundo, quo populus in primis delectatur: in quo versantur mediocres oratores, & qui populo gratificari volunt.

Fama popularis. Cic. 2. de Fin. 48. Ut consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum, quod est populari fama gloriosum.

Lex popularis, I. e. Quam populus sanxit. Cic. 2. de Legib. 9.

Nomine populari appellari, Plin. lib. 13. cap. 4. i. e. Nomine vulgo usurpato a populo.

Persuasio. Quintil. lib. 2. cap. 15.

Ratio. Cic. 1. de Legib.

Sacra popularia, ut Labeo ait, sunt Quæ omnes cives faciunt, nec certis familiis attributa sunt, ut Fornacalia, Parilia, Laralia, Porca Præcidanea. Hæc Festus. Sic dicta, quod populo grata essent, quum in populum missio fieret ab iis qui gratiam plebis quærebant: & hoc duplici modo: aut de Repub. bene sentiendo: & ea quæ ad populi salutem spectant, recta cum ratione agendo: aut largiendo & adulando, vel aliis corruptelis benevolentiam captando. [Immo V. Jos. Scalig. not.

Sacrum populare prætorum curâ & impensâ fiebat, ut innuit Martial. lib. 10. 41.

Sensum ad vulgarem popularemque accommodata oratio. Cic. 1. de Orat. 108.

Sermo. Senec. Herc. fur. 152.

Studiis popularibus munitus. Claud. in 2. Cons. Stilich. 36.

Turbæ Quintil. lib. 2. cap. 16.

Usus popularis & civilis. Cic. 3. de Legib. Non ad hunc usum popularem atque civilem de Republica disserebant.

Popularis, Ad aucupandam populi gratiam pertinens, ut

Animus vere popularis, & saluti populi consulens. Cic. 4. Catil. 9.

Homo maxime popularis, qui omnes rumorum & concionum ventos colligere consuesset. Cic. pro Cluent. 77. de L. Quintio.

Jactatio. V. jacto.

Imperium extraordinarium semper populare atque ventosum est. Cic. 11. Philip. 16.

Ingenium. Liv. 2. 24. Cui ingenium magis populare erat.

Perniciose popularis civis. Cic. 3. de Legib. 26. Sapientis autem civis fuit, causam nec perniciosam, & ita popularem, ut non posset obsisti, perniciose populari civi non relinquere.

Fieri popularem. Cic. de Arusp. Resp. 43. Saturninum quod in annonæ caritate Quæstorem a sua frumentaria procuratione Senatus amovit, eique rei M. Scaurum præfecit, scimus dolore factum esse popularem. Id est, quod prius dixerat, A gravitate patrum desciscere.

Popularis, id est assentator, & levis civis; Constans, severus & gravis: contraria. Cic. de Amicit.

Popularis, Humilis, vilis, e populoque factus, Interpretatur Donatus ad Ter. Phorm. 1. 1. pr. Plaut. Præstat divitem esse ac popularem, quam nobilem & mendicare.

Popularis, e. Adj. ejusdem populi. ut,

Flumen populare, Ejusdem regionis. Ovid. 1. Met. 577.

Populāris, is. m. [ὁμόδημος, δημότης] Civis, & unus ex populo. Ter. Adelph. 2. 1. 1.

Obsecro, populares, ferte misero atque innocenti auxilium. Cic. 4. Acad. 18. At hoc Anaximandro, populari & sodali suo, non persuasit.

Implevit populares laudibus & meritis Scipionis. V. imvleo.

Popularis, de gliribus. Plin. lib. 8. cap. 57. Qua in re notatum, non congregari, nisi populares ejusdem silvæ: & si misceantur alienigenæ, &c.

Popularis, pro Subdito. Liv. lib. 32. cap. 5. Non hostes modo timentem, qui terra marique urgebant: sed nunc sociorum, nunc etiam popularium animos. I. e. Suorum subditorum. De Philippo loquens. Salustius Bell. Jug. 74. pr. Dubitare, virtuti an fidei popularium minus crederet. De Jugurtha. Budæus.

Populares, quos vulgus vocat Compatriotas. Suet. In Neron. cap. 44. Initio statim tumultus, multa & immania creditur destinasse: quicquid ubique exsulum, quicquid in Urbe hominum Gallicanorum esset, contrucidare: illos, ne desciscentibus aggregarentur: hos, ut conscios popularium suorum atque fautores: Gallias exercitibus diripiendas permittere, &c. Liv. 8. 26. Ludibrium, non externis modo, sed etiam popularibus.

Popularis, inquit Donatus, A fortuna, ejusdem conditionis, gentisque, sortis, & fortunæ. Ter. Phorm. 1. 1. 1.

Amicus summus meus, & popularis Geta.

Popularis conjurationis, vel sceleris, pro Conscio, vel participe, socio, consorte, vel fautore. Sallust. in Catil. cap. 24. Igitur comitiis habitis Consules declarantur M. Tullius, & C. Antonius. Quod factum primo populares conjurationis concusserat. Paulo ante cap. 22. pr. Fuere ea tempestate, qui dicerent, Catilinam, oratione habita, quum ad jusjurandum populares sceleris sui conscios adigeret, humani corporis sanguinem vino permistum in pateris circumtulisse, &c

Populāria, um. n. plur. Loca erant, sive sedilia in theatro, in quibus populus sedens spectare consueverat: sicut Equestria dicuntur, loca in quibus Equites sedentes spectabant. Sueton. in Domitian. cap. 4. Die proximo omne genus rerum missilia sparsit; & quia pars major intra popularia deciderat, quinquagenas tesseras in singulos cuneos equestris ac senatorii ordinis pronuntiavit.

Populārĭter, Adv. More populi. Cic. in Somn. Scip. 17. Homines enim populariter annum tantummodo Solis, id est unius astri reditum metiuntur.

Loqui populariter. Cic. 2. de Fin. 17. Sed hac rhetorica philosophorum, non nostra illa forensi, quam necesse est, quum populariter loquatur, esse interdum paulo hebetiorem.

Populariter, & Limate scriptum, contraria. Cic. 5. de Finib. 12. Duo genera librorum sunt, unum populariter scriptum, quod ἐξωτερικὸν appellabant: alterum limatius.

Populariter, Affabiliter, humaniter, & cum gratia populi. Juven. 3. Sat. 37. — & verso pollice vulgi,
Quemlibet occidunt populariter. Al. Vulgus, Quum libet.

Populariter & Moderate, contraria. Cic. pro Sext. 37.

Agere populariter. Cic. 3. Verr. 151. Et me populariter agere, atque invidiam commovere, quod puerum producerem, clamitavit. i. e. Studiose erga plebem, & invidiose in ordinem Senatorium.

Populārĭtas, ātis. f. [δημότης] Populi conjunctio, Amicitia, quæ ejusdem patriæ habitatione contrahitur.

Popularitas, [δημοκοπία] Gratia in populo. Plin. 6. Epist. 31. Dixit causam Claudius Ariston, princeps Ephesiorum, homo munificus, & innoxiæ popularitatis. I. e. Populo gratus sine damno alicujus. Quintil. lib. 5. cap. 9. Unde Spurii Melii, Marcique Manlii popularitas signum affectati regni fuit existimatum. Plin. lib. 33. cap. 2. Judicum autem appellatione separari eum ordinem primi omnium instituere Gracchi, discordi popularitate, in contumeliam Senatus.

Populātim, Adv. [κατὰ δήμους] Per populos. Non. 2. 628. q. V. Apulejus, Populatim ab omni provincia revocatus,

Populatim, Catervatim & in universum. Cæcilius, Ego perdidi te, qui omnes servos perdo populatim. Nonius 2. 659. [I. e. [illegible]

Pŏpŭlōsus, a, um. Adj. Apul. 8. Met. p. 212. Elmenh. Civitas populosa. Compar. Veget. de Re Milit. 3. 19. Populosior (militum) globus. Superl. Solin. cap. 52. In Gange insula est populosissima.

Populŏsĭtas, ātis. f. Arnob. 3. p. 102. Populositas summa. V. Fulgent. Mythol. 1.

Poplicola, Poplicus, V. publicus.

Populifugia, orum. n. Funesta populi Romani festa, quibus suas fugas Romanus populus, hostium repentinis incursionibus exagitatus, testabatur. Varro de L. L. 5. 3. & Macrobius Sat. 3. 2.

Populiscītum, i. n. Decretum populi. Nepos 7. 5. 4. Populiscito restituitur.

Parete populiscito. Idem 15. 7. 4. Sed divise habet Liv. 45. 25. [Nec dubito quin ubique divisa scribendum sit, ut Senatus & Senati Consultum, Plebis Scitum &c.

Pŏpŭlo, [δημοκοπία] āre. Amorem populi conciliare. Pacuvius Chryse, Atque ut promeruit, pater mihi patriam populavit meam. Nonius 1. 185.

Pŏpŭlo, āre & Pŏpŭlor, [δηϊόω, δῃόω, πορθέω, πορθῶ, ἀφανίζω, λεηλατέω] āri. Prædari, Vastare. Virg. 1 Georg 185.

— populatque ingentem farris acervum. Propert. lib. 3. 18. 29. Hic olim ignaros luctus populavit Achivos.

Agros populari. Cic. 5. Verr. 132.

Mœnia populari dejecto vallo, i. e. Urbem. Lucan. ad Pison. 192.

Ferro populari & igni. Lucan. lib. 2. 445.

Penates ferro populare. Virg. 1. Æn. 531.

Vi populare. Virg 12. Æn. 263.

Artus cura populatur. Senec. Hippol. 4.

Formam populabitur ætas. Ovid. de Medic. faciei 45.

Ora lapis durus pulchra populatur. Senec. Hippol. 12.

De alia signif. V. in populatio.

Pŏpŭlans, antis. Partic. [δηϊῶν] ut,

Flamma populante capillus. Ovid. 2. Met. 319.

Igne furtivo populante venas. Senec. Hippol. 3.

Populandus, a, um. Partic [δῃωτέος] ut,

Tradere terras populandas. Ovid. 1. Met. 249.

Populatus, a, um. Partic. [πορθηθεὶς] Cic. 5. Verr. 122. Ejectos aratores esse dico, agros vectigales vexatos atque exinanitos a Verre, populatam, vexatamque provinciam.

Arva populata nostro Marte. Hor. 3. Carm. 15. 24.

Tempora populata, raptis auribus, Debilitata. Virg. 6. Æn. 496.

Active. Virg. 12. Æn. 524.

Dant sonitum spumosi amnes, & in æquora currunt.
Quisque suum populatus iter. & Stat. 3. Theb. 221.
— populatur cædibus urbes. Idem 5. Theb. 1.
Pulsa sitis fluvio, populataque gurgitis alveum Agmina, &c.

Popu-

Digitized by Google

POPULĀBUNDUS, a, um. Adj. [ἐξαλαπάζων] Qui populatur. Liv. 1. 15. In fines Romanos excurrerunt, populabundi magis, quam justi more belli. Adde 3. 60.
  Populabundi, ληϊζόμενοι. Populabundus agros ad oppidum pervenit. Gell. libri XI. capite 1. ex Sisenna. H.St. Ubi Participiale nomen casum regit.

POPULĀTIO, ōnis. f. [πόρθησις] Liv. 3. 2. extr. Æquos populationibus incursionibusque meliores esse.
  Populatio volucrum. Active. Columel. lib. 3. cap. 21. Aut si maturitatem serotini exspectet, amittat vindemiam præcocem, quæ plerunque populationibus volucrum, pluviisque aut ventis lacessita dilabitur.
  Morum populatio. Passive. Plin. lib. 9. cap. 34. Quum populatio morum atque luxuria non aliunde major, quam a concharum genere proveniat.
  Esse in populatione. Liv. lib. 2.
  Facere populationem. Liv. lib. 3. 3.
  Prohibere populatione. Cæsar 1. Bell. Gall. cap. 15. extr.
  Populatio est etiam Turba populi. Sedul. in Johan. 1. 11. seu Carm. lib. 4. v. 257.
    Flebant germanæ, flebat populatio præsens. ubi not. Cellar. V.
  [Hinc Gall. *Populace.* Aliter in Gloss. Gr. Lat. Δημεύσιμον, Populacio, Poblicacin, & Δημεύω, Proscribo, populor.

POPULĀTUS, ûs m. [δῄωσις] Lucan lib. 2. 544.
    Ardent Hesperii sævis populatibus agri. Et Claud. 1. in Eutrop. 204. — squalent populatibus agri.

POPULĀTOR, ōris. m. [πορθητὴς] ut, Trojæ populator. Ovid. 13. Met. 655.
  Agri fessi Arcadii populator. Senec. Agamemn. 9.
  Civitatis populator eversorque. Quintil. Decl. 12. 24. p. 266.
  Operis nostri vivit adhuc populator Achilles. Ovid. 12. Met. 593.
  Opum populator Luxus. Claud. 1. in Ruff. 35.

POPULĀTRIX, īcis. f. [πορθήτρια] Martial. lib. 13. 104.
    Hoc tibi Thesei populatrix misit Hymetti,
      Pallados a silvis nobile nectar apis.
  Catervæ populatrices. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 167. V. Stat. 3. Silv. 2. 86.

POPULĀBILIS, e. Adj. [πορθητὸς] Populationi obnoxium. Ovid. 9. Met. 262.
    Interea, quodcunque fuit populabile flammæ,
    Mulciber abstulerat.

POPULITO, āre. frequent. Lege 21. D. §. de Appellationib. Cum populitarentur ab adversario.

PŌPŬLUS, i. f. [αἴγειρος, λεύκη Gl. L.Gr.] Arbor, a frondium multitudine sic appellata. Plin. lib. 17. cap. 11. Populos & fraxinos, quia festinantius germinant, disponi quoque maturius convenit. Cic. 1. de Legib. 15. Sic nos inter has procerissimas populos in viridi opacaque ripa inambulantes, &c. Virg. 7. Ecl. 67.
    Populus in fluviis, abies in montibus altis.
  Populi duo genera: est enim Alba populus, quæ Græcis λεύκη, Gallis *trembula* appellatur, fertque uvas unguentis dicatas, quas *brya* appellant. Est & Populus nigra, Græcis αἴγειρος dicta, fronde angustiori, scabriore cortice, in totum strigosior, nullum fructum ferens. Ruell.
  Alba. Hor. 2. Carm. 3. 9.
  Alta. Tibul. lib. 1. 4. 30.
  Ardua. Claud. in præfat. lib. 2. de Rapt. Proserp. 21.
  Candida. Virg. 9. Ecl. 41.

PŌPŬLEUS, a, um. Adj. [αἰγείρινος] Quod est populi arboris, aut ex ea factum. Virg. 4. Georg. 511.
    Qualis populea mœrens philomela sub umbra.
  Corona populea. Hor. 1. Carm. 7. 23.
    Tempora populea fertur vinxisse corona. Populo autem Teucer se potius coronavit, quam alia fronde, vel quod ea arbor esset Herculi sacra, magnis ærumnis laboribusque perfuncto: vel ad bacchantium coronas, & genio indulgentium respexit. Et sane probabilius est, ut lætitiam præ se ferret, aliosque bene sperare juberet. Demosthenem pro Ctesiphonte, τοὺς ἐστεφανωμένους τῷ μαράθῳ καὶ τῇ λεύκῃ. ubi Grammatici annotant, [illegible] λεύκῃ, [illegible] Περσεφόνης [illegible] λεύκην [illegible] Ὅμηρος. Ex Turneb. 11. 26.
  Frondes populeæ. Virg. 8. Æn. 32.

POPULNEUS, a, um. Adj. [αἰγείρινος] Idem. Columel. lib. 6. cap. 3. Probaturque maxime ulmea, post fraxinea, & ab hac populnea frons.

POPULNUS, a, um. aliud Adj. [αἰγείρινος, λεύκινος] Idem. Plaut. Casin. 2. 6. 32.
    Sed mane dum: num ista aut populna sors, aut abiegna est tua? ubi Salmas. V.

POPULIFER, a, um. [αἰγειροφόρος] Adj. ut, Padus populifer. Ovid. 2. Amor. 17. 32.
  Populifer Spercheos. Ovid. 1. Met. 579.

POPULĒTUM, i. n. [αἰγειρών] Locus populis consitus. Plin. lib. 14. cap. 6. Antea Cæcubo erat generositas celeberrima in palustribus populetis.

POPYSMA, V. POPPYSMA.

P O R

PORCA, æ. f. in agro. Varro de R. R. lib. 1. cap. 29. Quod est inter duos sulcos elata terra, dicitur porca, quod ea seges frumentum porrigat. Hæc Varro. conf. Fest. Vel dicitur a Porcendo antiquo verbo; quod ultra se jaci semina prohibeat. Columel. lib. 2. cap. 4. Liras rustici vocant easdem porcas, quum sic aratum est, ut inter duos latius distantes sulcos, medius cumulus siccam sedem frumentis præbeat. Sed & Triginta pedum latitudinem, CLXXX longitudinem, Porcam vocabant, eodem auctore lib. 5. cap. 1. Campani (inquit Hermolaus Barbarus) hodie Porcas vocant Pulvinos sive hortulos, in quibus veluti sulcatim sua cujusque generis olera feruntur. Id genus & Areæ dicuntur apud Columellam. Festus, Porcæ appellantur rari sulci, qui ducuntur aquæ derivandæ gratia: dictæ quod porceant, id est prohibeant aquam frumentis nocere. Cic. 2. de Legib. 55. Quemadmodum os rejectum terræ obtegeretur, quæque in porca contracta jure sint, quo tempore incipiat sepulcrum esse, & religione teneatur. conf. LIRA.

PORCŬLĒTUM, i. n. Plin. lib. 17. cap. 2. de sulco & vinearum puratione, Quiescere ventos sationis die utilissimum. Plerique Austros optant, Cato abdicat. Interesse medio temperamento inter binas vites oportet pedes quinos. Minimum autem læto solo, pedes quaternos, tenui plurimum octonos. Umbri & Marsi ad vicenos intermittunt arationis gratia in his quæ vocant porculeta. Hermolaus Porculetum ait idem significare quod Porca, hoc est pulvinum, sive hortum, in quo veluti sulcatim sua cujusque generis olera feruntur.

PORCA, PORCELLIO, PORCELLUS. V. PORCUS.

PORCEO, [πόρρωθεν ἐλαύνω] ēre. pro Porro arcere, dictum ab antiquis, teste Festo: sive Prohibere, ut ait Nonius 1. 305. Lucil. lib. 6.
    — non te porro procedere porcent. Obsoletum verbum, syncopatum ex Porro & Arceo. [Vet. Gloss. Porceo, βιάζομαι.

PORCIA gens Plebeja Romæ fuit, Tusculo oriunda, auctore Plutarcho in Catone Censorio, & Tacito 11. Ann. 24. 3.
  Est autem M. Porcius Cato [Μάρκος Πόρκιος Κάτων] princeps hujus gentis, qui Priscus primo, deinde quia multarum rerum usum haberet, Cato, teste Plutarcho, appellatus est, quod cognomen posteri retinuerunt. Idem quoque a Censura severe administrata Censorius dictus est, & in summa senectute, quia multa ejus in senatu, multa in foro vel provisa prudenter, vel acta constanter, vel responsa acute ferebantur, Sapientis cognomen adeptus est. Testis Cic. 3. Off. 16. & in Lælio 6.

PORCIA, æ. f. [Πορκία] Nomen mulieris ex eadem familia. Fuerunt autem celebres duæ, Major & Minor Porcia Minor Catonis Uticensis filia, M. Bruto nupta, quum laudaretur apud eam quædam bene morata, quæ secundum habebat virum, respondit, Felix & pudica matrona nonnisi semel nupserit.

PORCIUS, a, um. Adj. ut
  Porcia Lex a M. Porcio Læca dicitur, qui Leges Valerias de provocatione ad populum renovavit, & graviore pœna animadvertit in eos, qui civem Romanum verberassent vel necassent. V. Liv. 10. 9. conf. Cic. pro C. Rabir. 8. Et 5. in Verr. 144.

PORCULATUM, V. PORCA supra.

PORCUS, i. m. [χοῖρος] notum animal. Porcus (inquit Varro lib. 2. de R. R. cap. 4.) Græcum nomen est antiquum, sed obscuratum, quod nunc eum vocant χοῖρον.
  Porcus dictus est, quod porrecto rictu pascatur, & terram dum herbarum radices rimatur, latius porrigat. Varro vero de L. L. lib. 4. 19. Porcus, ait, quod Sabini dicunt de aprino porco Poridus, inde Porcus: nisi a Græcis, quod Athenis in libris sacrorum scriptum est, πόρκῳ καὶ πόρκῳ.
  Bimestris. Hor. 3. Carm. 17. 15. Porca legit Cuning.
  Sacri porci, i.e. Puri, integri, & idonei sacrificiis. Plaut Rud. 4. 6. 4.
  Saginatus. Propert. lib. 4. 1. 23.
  Serarius porcus. Cato de R. R. cap. 150. Mense decimo ab coactore releget porcos serarios, in oves denas singulos pascat. Qui porci sint serarii adhuc quæritur. Turnebus 7. 5. eos intelligit in illo Catonis capite, Qui sero ovium nutriuntur. Denæ enim oves sero lactis sui porcos singulos pascere possunt. Quidam codd. Sectarios legunt. [Ego autem Porcellos intelligi puto, quos sero ovillo, ex caseo (opinor) residuo, alebant. Sic dubium de sufficienti seri copia tollitur, quod viri docti moverunt. Exempla infra habes, ubi Porcus, pro Porcello ponitur.
  Abundat porco, hœdo, agno, gallina, lacte, caseo, melle villa locuples. Cic. de Senect. 56. [I. e. Porcina, hœdina, agnina, gallinis, &c.
  Dare piaculum porco femina. Cic. 2. de Legib. 57.
  Immolare porcum. Hor. 2. Serm. 3. 165.
  Porcus [χοίρειον] pro Porcello & lactente. Columel. lib. 7. cap. 9. Quum jam herbæ solidiores sunt, ut & firma lactis maturitas porcis contingat.
  Candidulus porcus. Juvenal. 10. Satir. 355.
  Lactens. V. LAC.
  Tralate pro Homine pingui. Hor. 1. Epist. 4. 16.
    Cum ridere voles Epicuri de grege porcum.
  Porcus Trojanus, cujus in lege Fannia sumptuaria mentio facta est, dicebatur, Qui mensis inferebatur aliis animalibus farctus: ut olim equus ille Trojanus, armatis inclusis, gravidus in urbem Trojanam illatus esse dicitur. Budæus de lege Fannia. V. Gellius lib. 2. cap. 24. & Macrob. lib. 3. Saturn. cap. 17. Plin. lib. 10. cap. 50.

PORCA, æ. f. [χοῖρος] a Porcus: cujus exemplum est apud Caton. R. R. cap. 134. Prius quam porcam feminam immolabis. Vetus exemplar habet Porcum feminam. & ibidem paulo ante, Porco femina. Quam puto veram lectionem. Si enim Porca dixisset, quid opus erat addere Feminam? Virg. 8. Æn. 641.
    Stabant, & cæsa jungebant fœdera porca. Dixit autem Porcam feminino genere, pro Porco, ut & Servius annotavit. Quintil. lib 8. cap. 3. p. 684. Burm. Quædam, non tam ratione, quam sensu judicantur: ut illud,
    — cæsa jungebant fœdera porca. Fecit elegans fictio nominis. Quod si fuisset Porco, vile erat.
  Porcam auream & argenteam dici ait Capito Atejus, quæ etsi numero hostiarum non sint, nomen tamen earum habere, alteram ex auro, alteram ex argento factam adhiberi sacrificio Ceriali. Festus.
  Porcæ effigies inter militaria signa quintum locum obtinebat, quia, confecto bello, inter quos pax fieret, cæsa porca fœdus firmari solebat. Paulus.
  Avida porca. Hor. 3. Carm. 23. 4.
  Lactens. Ovid. 2. Fast 656.
  Præcidanea. Cato de R. R. cap. 141. conf. Popularia sacra in POPULUS.
  Porca, ex Varrone de R. R. 2. 4. Natura appellatur, qua mulieres sunt: sic a Græcis para illa quæ honeste nominari non potest, χοῖρος vocatur. Annotavit Turnebus. Al. Porcus. m.

PORCETRA, æ. f. Porcetra est, quæ semel tantum peperit, [χοῖρος, aliis δέλφαξ] ut Scropha, vel Scrofa, quæ sæpius. V. Gall. lib. 18. cap. 6.

PORCĪNUS, a, um. Adj. [χοίρειος] Quod est ex porco. Plaut. Capt. 4. 2. 69.
  Vox porcina. Senec. de Ira, 3. 12.

PORCINĀRIUS, i. m. [χοιροπώλης] Qui carnes porcinas vendit. Plaut. Capt. 4. 3. 5.
    Quanta laniis lassitudo, quanta porcinariis? [Hoc Adj. formatur a substantivo Porcina, æ, f. subaudito Caro. Vet. Gloss. Porcina, χοιρεία.

PORCĀRIUS, a, um. Adj. [χοίρειος] Idem quod Porcinus. ut, Porcaria vulva. Plin. lib. 11. cap. 37.

PORCĀRIUS, i. m. [χοιροβοσκός] Porcorum custos. Jul. Firmicus lib. 3.

cap.

cap. 6. Faciet etiam armentarios, bobulcos, pastores, equorum domitores, porcarios, & his similes.

PORCULUS, i. m. dimin. [δέλφαξ] Plaut. Men. 2. 2. 38.
Porculus marinus, apud Plin. lib. 9. cap. 15. pr.
Porculus, in torculari vinario, vocatur Batillus aut uncus in media circiter succula, qui figebatur ut teneret funem, & dum versabatur succula, circumplicabatur. Cato de R. R. cap. 19. Porculum in media succula facito. Iterum, Ubi porculum figere oportebit. Monuit Turnebus. 7. 23.

PORCULATIO, ōnis. f. [χοιροτροφία] Porculorum lactentium nutricatus, Antiquis dicebatur. Varro lib. 2. de R. R. cap. 4. In nutricatu, quam porculationem appellabant, binis mensibus porcos sinunt cum matribus: sed eos, quum pasci jam possunt, secernunt.

PORCULATOR, ōris. m. [χοιροτρόφος] Qui curat porcellos lactentes. Columel. lib. 7. cap. 9. Itaque porculatoris maximum officium est, ut unamquamque cum prole claudat. Sic lib. 1. in præfat. Porculatoria vero & subulci diversa professio, diversæ pastiones.

PORCELLUS, i. m. Aliud Dimin. [δελφάκιον] Varr. 2. de R. R. cap. 4. Subulcus facile despicere possit, ne quis porcellus a matre opprimatur. Suet. Neron. cap. 33. Iterum ac sæpius recoctum, porcello objecit.

PORCELLINUS, a, um. Adj. ut, Caro porcellina. Th. Priscian. de Diæt. cap. 6. V. Apic. de Re culin. 4. 3.

PORCELLIO, ōnis. m. Vermiculus, qui & Millepes. Cæl. Aurel. Tard. 1. 4. Porcelliones, id est onisci, animalia quæ humectis locis nascuntur.

PORDACA, æ. f. Vesæ genus. Ammian. 28. 4. ad fin. Lucanicus cum pordaca & salsola. [Immo totidem plebeja cognomina sunt, seu vera, seu a scriptore conficta.

PORDOSELENE, es. f. [Πορδοσελήνη] Insula est ante Ephesum, cum urbe ejusdem nominis, quam nonnulli, rei turpis in voce mentionem fugientes, Poroselenen appellarunt. Stephan. & Plin. lib. 5. cap. 31. Etenim πορδὴ Græcis ventris crepitum significat.

PORRASTRUM, i. n. Portulaca. Apul. de Herb. cap. 103. [ῖσ. Porrastrum.

PORNA, æ. f. [πόρνη] Scortum, Meretrix. Sed & Fornix ac Lupanar. Pornæ a Justiniano Aut. 8. tit. 6. de Consulib. cap. 1. in Novel. juxta Haloandri interpretationem commemorantur inter spectacula, quasi Floralia, quæ per meretrices & perditissimorum hominum genera celebrabantur. Vulgo sic editur. Quintum quoque faciet processum, qui ad theatrum ducit, quem adorna vocant. In aliis Aponna. In Græc. & Jul. Porna, vel Apoorna. Ita ut lectio incerta sit.

PORNOPION, onis. m. Pornopioni Apollini sacra facere dicuntur Bœotii, ne muribus provincia obnoxia reddatur. Alexandrinus Alexander, lib. 1. cap. 23. [Immo Παρνόπιος dictus est. V. Prusan. Attic. p. 22. extr. Wech.

POROCELA, V. INTEROCELA.

POROSELENE, [Ποροσελήνη] Insula, cum ejusdem nominis oppido, non longe ab Ephesu. Plin. lib. 5. cap. 31. V. PORDOSELENE.

PORPHYRA, æ. f. Latine dicitur Purpura. πορφύρα. Diosc. 2. 4. Porphyras Romani purpuras dicunt.

PORPHYRIO, ōnis. f. [πορφυρίων] Avis quæ sola morsu bibit, cujus crura prælonga rubent & rostrum. Hæc a nonnullis Pelicanus dicitur. V. Plin. lib. 10. cap. 46. &

PORPHYRION, ōnis. m. Unus ex gigantibus. Martial. lib. 13. 78.

> Nomen habet magni volucris tam parva gigantis,
> Et nomen Prasini Porphyrionis habet.

& Hor. 3. Carm. 4. 54.

PORPHYRIS, idis. f. [Πορφυρίς] Insula in sinu Laconico sita, quinque millibus passuum a Maleæ promontorio distans: postea Cythera dicta, ob memorabile templum, quod in hac insula est Veneri sacrum. Plin. lib. 4. cap. 12.
Est & altera ejusdem nominis insula, duodecim non amplius passuum millibus distans a Caldo, alio nomine Nisyros appellata. Plin. lib. 5. cap. 3.

PORPHYRITE, es. f. [Πορφυρίτη] Oppidum est in ea parte Arabiæ, quæ Ægypto contermina est. Stephan.

PORPHYRITES, æ. m. [πορφυρίτης] Lapis in Ægypto rubens, candidis intervenientibus punctis, ut ait Plin. lib. 36 cap. 7. Propterea leucostictos appellatus, quod λευκὸν, album dicimus, στίζειν pungere.

PORPHYRETICUS, a, um. Adj. Sueton. in Neron. cap. 50. extr. In eo monumento solum porphyretici marmoris, superstante Lunensi ara, circumseptum est lapide Thasio.

PORPHYRIUS, i. m. [Πορφύριος] Philosophus, Tyrius genere, clare ortus prosapia, puer usus est præceptore Longino, viro doctissimo. Prius Malchus vocabatur: deinde, ob vestem regiam purpuream, qua ob nobilitatem utebatur, Porphyrius appellari cœptus est. Romam postea profectus, Plotinum audivit, una cum Origene & Amelio condiscipulis. Inde in Siciliam navigans, apud Lilybæum morbo correptus, Plotini magistri, qui eo se contulerat, & præsentia, & Philosophica oratione adeo recreatus est, ut statim convaluerit: moxque Romam simul repetens, ibidem diem obiit, relictis operibus, in quibus contraria & pugnantia inter se videtur asserere. Causa putanda est, quod quæ prius probaverat, ea postea retractavit. Floruit Aureliani Cæsaris temporibus, usque ad Tacitum & Probum principes. Hæc ex Suida, apud quem plura.

PORPHYRUS, i. m. [πορφυροῦς] Serpens est in calidissimis Indiæ locis nascens, capite quovis lacte candidiore, reliquo corpore purpureo, dentibus carens: ideoque morsu innocuus, vomitum tamen eructans, quicquid contigerit extabefacientem. Ælian. lib. 9. cap. 56. Hist. Anim.

PORRACEUS, V. PORRUM.

PORRICIÆ, arum. f. Exta quæ in aræ foco ponuntur, quod diis porriguntur, a Solino vocata reperio cap. 11. Ligna vitea, inquit, super aras struunt, nec ignis apponitur. In hanc congeriem quum porricias intulerint, si adest Deus, (sic sacrum probatur) sarmenta, licet viridia, ignem sponte concipiunt. i. e. Quum intulerint exta aræ. Sic legit Turneb. 24. 13. Emendatis in codd. Proficim legitur. q. V.

PORRICIO, [προτείνω, ὀρέγω] ĕre. Porro jacere, ait Paulus. i. e. Valde porrigere. Quod verbum solenne sacrificantibus erat. Nam exta porrici dicuntur, quando porriguntur diis. Unde apud Macrobium, Hostia porrecta: quasi Sacrificata. Plaut. Pseud. 1. 3. 32.

> Respiciam istoc pretio: nam si sacruficem summo Jovi,
> Atque in manibus exta teneam, ut porriciam, interea loci
> Si lucri quid detur, protinus rem divinam deseram.

Virg. 5. Æn. 238.

> — exteque salsos
> Porriciam in fluctus, & vina liquentia fundam.

Ubi quidam Proficiam legunt, sed male, ut pluribus contendit Macrobius lib. 3. Saturnalium, cap. 2. pr. V. Voss. Etymolog.

PORRECTUS, a, um. Partic. ut, Exta porrecta. V. in PORRICIO.
Inter Cæsa & Porrecta, V. CÆDO.

PORRIGO, rexi, rectum, [ὀρέγω, ἐκτείνω, ἐπεκτείνω, παρατείνω] ĕre. Tendere, Extendere, Producere. Hor. 2. Serm 8. 30.

> Ingustata mihi porrexerit ilia rhombi.

Plin. lib. 22. cap. 45. Dextra in fide porrigitur. Plura exempla infra V.
Porrigere, Extendere, ut
Famam porrigere, V. Majestatem imperii.
Frontem scopulus porrigit in apertum æquor. Ovid. 4 Met. 526.
Radices, Extendere. Plinius, [Nisi error est] Facilius quippe radices porrigunt solo subacto. conf. infra.
In ordinem se porrigere. Plin. lib. 17 cap. 11.
In rectum porrigere. Plin. lib. 11. cap. 52.
Aciem latius porrigere. Ovid. 2. Epist. 128.
In longitudinem porrecta acies. Liv. 25. 21.
Bellum porrigere in Lucanos. Liv, 9. 20. Gronov. edidit, Apulia perdomita, &c. in Lucanos perrectum.
Bona porrigere & Dare. Cic. 3. de Nat. Deor 84. Esse stultitiam, a quibus bona precaremur, ab iis porrigentibus & dantibus nolle sumere.
Brachia porrexit cælo. Ovid. 1. Met. 767.
Dextram porrigere alicui Cic. pro Dejot. 8.
Digitum ne quidem porrigere in rem aliquam. Cic. 3. de Fin. 57. Chrysippus quidem & Diogenes, detracta utilitate, ne digitum quidem porrigendum in eam esse dicebant. De bona fama loquitur.
Fidem supplici porrigere, Fidei symbolum dextram. Cic. Post red. in Senat. 24. Cui civi supplici non illa dextra invicta, & fidem porrexit, & spem salutis ostendit?
Flores ad candida porrigit ora. Ovid. 2. Met. 861.
Gladius nobis ad occidendum hominem aliquando ab ipsis porrigitur legibus. Cic. pro Milon. 9.
Herbam porrigere, Victum se fateri. Plin. lib 22. cap. 4. Summum apud antiquos signum victoriæ erat, herbam porrigere victos. h. e. Terra & altrice ipsa humo, & humatione etiam cedere.
Lacertos æquales porrigit Ovid. 13. Met. 731.
Lucem ingenii & consilii sui porrigere atque tendere cunctis prope civibus. Cic. 1. de Orat. 84.
Manum porrigere, Opem ferre. Cic. pro Flacco 15. Sic sunt expressa ista præclara quæ recitantur psephismata, non sententiis, neque auctoritatibus declarata, nec jurejurando constricta: sed porrigenda manu, profundendoque clamore multitudinis concitatæ.
Manus porrigere adversus aliquem dicuntur judices, quum suam sententiam adversus eum exsequuntur. Ulpianus in l. a Divo Pio. § si emptor. D. de re judic. Sed si emptor, cui pignora sunt addicta, exsequente judice pretium non solvat: utrum adversus emptorem porrigere manus debeant iidem judices, qui sententiam exsequuntur, videndum est: & non puto eos ultra procedere.
Manum porrigere ad aliquid faciendum. Cic. pro Cœl 63. Licinium autem, quum jam manum ad tradendam pyxidem porrexisset, retraxisse.
Manus porrigere aliquo. Ovid. 4. Trist. 9. 10.
Manum in mensam. Cic. 5. Tusc 62.
Membrum. Auctor ad Heren. lib. 4. 69. Membra quo vult flectit, contorquet, porrigit, contrahit animal.
Membra in spatium. Ovid. 2. Met. 197.
Munera porrexit dextra. Ovid. 8. Met. 95.
Oscula alicui. Ovid. 3. Met. 451.
Pedem sinistrum ad osculandum. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 10.
Pocula. Ovid. 2. de Arte Am. 333.
Porrigi, Extensum esse, Differri. Plin. 5. Epist. 6. Sub his per latus omne vineæ porriguntur, unamque faciem longe lateque contexunt.
In tempus aliquod porrigi. Cels. 2. 3. pr. Ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum præstet.
Collum longe porrigitur a pectore, Extenditur. Ovid. 2. Met. 375. De Cycno Ligurum rege in avem mutato.
Corpus porrigitur per novem jugera. Virg 6. Æn. 597.
Horas sol porrigit. i. e. Producit. Ovid. 4. Met. 199.
Judicium hoc Prætor latius porrexit, Ulpianus in l. si mensor. D. si mens. fals. mod. dixer.
Majestatem imperii. Hor. 4. Carm. 15. 15.

> Crevere vires, famaque, & imperi
> Porrecta majestas ad ortus
> Solis, ab Hesperio cubili.

Radices porrexit arbor in fundum vicini. Cajus in l. si plures. D. arborum furt. cæsar. conf. supra ex Plin.
Umbras porrigit campus murorum. Stat. 12. Theb. 251.
Porgo pro Porrigo legitur apud Virg. 8. Æn. 274.

> Cingite fronde comas, & pocula porgite dextris.

PORRECTUS, a, um. Partic. [ἐκτεταμένος] Extensus. Plin. lib. 10. cap. 33. Hirundines faucibus porrectis in angustum.
Ante fores porrectus. Hor. 3. Carm. 10. 3.
Tityos porrectus per novem jugera terræ. Tibul. lib. 1. 3. 75.
Arena porrectus. Propert. lib. 2. 8. 34.
Hostis porrectus somno sub frondibus. Stat. 2. Achil. 75.
Jugulum porrectum. Hor. 1. Serm. 3. 89.
Litora porrecta. Ovid. 10. Epist. 93.
Loca porrecta, Neque montibus intersepta, neque silvis impedita. Cæs. 2. de Bell. Gall. 19. Quum se illi identidem in silvas ad suos reciperent, ac rursus e silva in nostros impetus facerent, neque nostri longius, quam, quem ad finem porrecta atque aperta loca pertinebant, &c. Monuit Lambinus.
Manu porrecta situs est in Ceramico Chrysippi sedentis. Cic. 1. de Fin. 39.
Mora porrecta, Longa. Ovid 4. de Pont. 12. 14.
Series longe porrecta vinctum. Stat. 3. Silv. 3. 102.
Stabula porrecta in latitudinem. Columel. lib. 7. cap. 3.
Tellus. Hor. Epod. 5. 80.
Compar. ut, Porrectiore fronte loqui. h. e. Hilare. Plaut. Casin. 2. 4. 3.
Acies porrectior. V. ACIES.

PORRECTUM, i. n. Plin. 4. 9. Thessaliæ in porrectum longitudo &c.

Camporum

Digitized by Google

Camporum porrecta. Minut. Felic cap. 17. 11.

PORRECTE, Adv. Compar. Ammian. 29. 32. Sago Punico porrectius panso.

PORRECTIO, önis. f. [ἔκτασις, προτείνωσις] Cic. 2. de Nat. Deor. 150. Digitorum enim contractio facilis, facilisque porrectio, propter molles commissuras & artus, nullo in motu laborat.
Brachii porrectio. Auctor Ad Heren. lib. 3. 27.

PORRIGO, ĭnis. f. [λέπρα] Genus morbi, ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt: eæque a cute resolvuntur, & interdum madent, multo sæpius siccæ sunt. Sæpius fit in capillo, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio, ut ait Celsus lib. 6. cap. 2. Juven. 2. Sat. 80.

— sicut grex totus in agris
Unius scabie cadit, & porrigine porci.

Quibusdam in libris melius Prurigine legitur: ut & in Justino 36. 2. de Judæis, Quum scabiem & pruriginem paterentur. Porrigo autem habere potius hoc nomen a porro olere, quam a porrigendo, syllaba originem ostendente, videtur. Turnebus 15. 17. [Sed quum Prurigo, non morbus ipse, verum morbi sub cute latentis symptoma, seu effectus sit, haud injuria Grævius apud Justinum cum codice Junctino Porriginem expressit. Intelligit autem Lepram sine dubio, pessimum impetiginis genus, quod ut squamosum, quod porriginis proprium est, descripsit Celsus 5. 28. 17. Nec aliter apud Juvenalem legendum, ut & apud Columel R. R. 7. 5. 6. Solere hæc confundi docet ad Scribonii Comp. 243. Rhodius. Gloss. Lat. Gr. Porrigo, πιτυρίασις, & rursus Porrigo, πίτυρα, τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ. Sunt autem πίτυρα Furfures. Gloss. Gr. Lat. Πίτυρα, ἡ ἐν τῇ κεφαλῇ [illegible], Porrigium. Fuit quidem peculiari nomine sic dictum capitis vitium, sed nihil vetat, ob similitudinem, etiam totius corporis tribui squamosæ impetigini, in hominibus & bestiis.
Impexa porrigine fœdum caput. Hor. 2. Serm. 3. 126.

PORRIGINŌSUS, a, um. Adj. Quod porrigine infestatur. Plin. Valer. 1. 4. Porriginosum caput.

PORRIMA, æ. f. [Πορρίμα] Soror sive comes Carmentæ, matris Evandri. Ovid. 1. Fast. 633.

Porrima placatur, &c.

PORRINA. In PORRUM.

PORRO, Adv. [δὴ, γὰρ, μέντοι] Græcum est, πόῤῥω, significatque Certe. Cic. pro Planc. 81. Nihil porro tam inhumanum, tam immane, tam ferum, quam committere, ut beneficio, non dicam indignus, sed victus esse videare.
Porro, Hortantis. Virg. 9. Æn. 190.

— percipe porro,
Quid dubitem, & quæ nunc animo sententia surgat. Servius.

Perge porro: nam de isto magna dissensio est. Cic. 4. de Fin. 75.
Porro. Adv. temp. Virg. 5. Æn. 600.

— hinc maxima porro
Accepit Roma, & patrium servavit honorem. Serv. Porro, per longum intervallum: & est adverbium temporis. Sic dicimus, Lycurgus non porro ab Homeri temporibus fuit.

Si porro tu pergas, ut sit adverbium loci. Liv. lib. 8. Porro, i. e. Ultra.
Porro, Longe remotum. Virg. 6. Æn. 74.

— quæ sint ea flumina porro. Servius.

Porro, [ἑξῆς] Adv. ordinis. Ter. And. 4. 4. 10.

Move ocyus te, ut quid agam, porro intelligas.

Porro, [ἔπειτα] Postea, deinde, in futurum. Cic. 4. Fam. 9. Non est porro tuum, uno sensu solum oculorum moveri. Ter. Hec. 3. 1. 20.

Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi porro ut fiam miser?

Porro hoc loco, i. e. Postea, vel in postremum, auctor Donat.

Porro, Conjunctio [δὲ] pro Autem ponitur, locaturque in principio orationis. Quintil. in Apibus pauperis §. 7. p. 480. Burm. Porro, qui confessum defendit, non absolutionem sceleris petit, sed licentiam. Cic. pro Milon. 25. Occurrebat mancam, ac debilem præturam suam futuram Consule Milone, eum porro summo consensu Pop. Rom. Consulem fieri videbat.

Porro, pro Conjunctione expletiva aliquando ponitur, auctore Donat. Ter. Andr. 1. 5. 45.

— adeon' me ignavum putas,
Adeon' porro ingratum, aut inhumanum, aut ferum, &c.

Age porro tu, qui totam religiosum existimari voluisti interpretem fœderum, cur Tauromenitanis, &c. Cic. 7. Verr. 55.

Jam porro videte cetera, Judices. Cic. pro Rosc. Amer. 116.

Mihi porro, ut ego non dicam, quis omnium mortalium non intelligit, quam longe progredi sit necesse? Cic. 7. Verr.

Porro autem, pro Et vero, & porro. Ter. Phorm. 1. 1. 12.

— porro autem Geta
Ferietur alio munere, ubi hera pepererit:
Porro alio autem, ubi erit puero natalis dies. Budæus.

Porro autem, pro Sed. Sallust. in Catil. cap. 46. pr. At illum ingens cura atque lætitia simul occupavere. Nam lætabatur, intelligens, conjuratione patefacta, civitatem periculis ereptam esse. Porro autem anxius erat, in maximo scelere tantis civibus deprehensis, quid facto opus esset.

Catoni porro assensus est Favonius. Cic. 7. Att. 1.

Sequitur porro nihil deos ignorare. Cic. 2. de Divin. 105.

Neque porro, pro Neque etiam. Cic. 3. Verr. 121. Neque enim perfacete dicta, neque porro hac severitate digna sunt. Budæus.

Porro minima, pro Et etiam, vel Longe minima potius. Cic. 5. de Finib. 78. Ea nos mala dicimus, sed exigua & porro minima. Bud.

Porro, pro Valde. Cic. de Senect. 43. Sæpe a majoribus natu audivi, qui se porro pueros a senibus audivisse dicebant.

Porro Quirites. Ignoto nobis hactenus sermone, vox erat quiritantium, & auxilium populi implorantium. Tertull. lib. 1. in Valentinianos, Ut etiam inclamaverit in eam ἰὼ ἰώ, quasi, porro Quirites, aut fidem Cæsaris. Auctor obscænorum versuum Carm. 25. pr.

Porro (nam quis erit modus?) Quirites. Annotavit Turnebus.
[V. Scioppii Comment. in Priap. Apol. Met. 8. p. 215. Elmenh.

PORRUM, i. n. vel PORRUS, i. m. [πράσον] Genus oleris noti. Martial. lib. 13. 19.

Mittit præcipuos nemoralis Aricia porros,
In medio virides stipite cerne comas. Plin. lib. 19. cap. 6. Porrum seritur semine, ab æquinoctio Autumno, si sectivum facere libuerit, densius. In eadem area secatur donec deficiat, stercoraturque semper, si nutritur in capita ante quam secetur. Quum increvit, in aliam aream transfertur, summis foliis leviter recisis ante medullam, & capitibus retractis, tunicisve extremis. Et paulo post, Sectivi duo genera, Herbaceum, folio incisuris ejus evidentibus, quo utuntur medicamentarii. Alterum genus suavioris folii, rotundiorisque, incisuris levioribus.

Catinus porri & ciceris. Hor. 1. Serm. 6. 115.

Ad porri & ciceris refero laganique catinum. De pauperi cibo intelligendum, frugique mensa, arbitror. Nam porrum pro oleribus posuit, quæ vilissima sunt cibaria; & cicer legumen est, quo pauperiores vescebantur. Turnebus.

Sectile porrum. Juven. 3. Sat. 293.
Sectivi porri fila. Juven. 14. Sat. 133.
De porris capitatis est epigramma Martial. lib. 13. 19.
Porrum, allium, & cepas, velut sanctissima numina venerati sunt, quæ fallere, aut illorum perjurio adstringi, sine gravi piaculo non licebat. Alexander lib. 5. cap. 20. [Ægyptii nempe. V. Juven. Sat. 15. 9.

PORRĀCĔUS, a, um. Adj. [πράσινος] Quod est porri. Plin. lib. 21. cap. 18. Folia ima porraceis exiliora.
Porraceus color, Porri colorem referens. Plin. lib. 37. cap. 10.

PORRĪNA, æ. f. Locus porris consitus, vel porrorum uno in loco consitorum multitudo. Scævola in l. Defuncta. D. de usufruct. Sempronio do lego ex reditu fructum oleris & porrinæ. V. Cato de R. R. cap. 47.

PORSĒNA, æ. f. [Πορσίνας] rex Tusciæ, qui urbem Romam obsedit. Martial. lib. 1. 106.

Urere quam potuit, contempto Mucius igne,
Hanc spectare manum Porsena non potuit. Additur etiam nonnunquam n, Porsenna, ut producatur. Virg. 8. Æn. 646.

Necnon Tarquinium ejectum Porsenna jubebat, &c. Quam geminationem plerique libri MSS. sequuntur, etiam solutæ orationis & sine metro. V. Gronov. ad Liv. 2. 9.

Minas Porsenæ. Hor. Epod. 16. 4.

PORTA, æ. f. [πύλη] Omnis exitus, quo potest importari vel exportari aliquid, unde etiam a portando dicta est, vel ab aratri portatione, inquit Donatus in Adelph. 4. 2. quia in designatione urbium, subjunctis vacca & tauro, qui urbem designabat, aratrum manu suspendebat, ne sulcum, quem primogenitum dicunt, faceret, ubi aditus civitatis erant relinquendi. Cæs. 6. Bell. Gall. 37. Capit arma a proximis, atque in porta consistit.
Porta. Varro de L. L. lib. 4. 32. pr. Qua viam relinquebant in muro, qua in oppidum portarent, portas.
Claustra ingentia portarum. Virg. 7. Æn. 185.
Fornice adverso portæ. Virg. 6. Æn. 574.
Moræ portarum. Stat. 11. Theb. 244.
Vigiles portarum. Virg. 2. Æn. 335.
Porta tenus. Tacit. 3. Ann. 5.
Æratæ. Ovid. 8. Met. 785.
Ahena. Stat. 10. Theb. 257.
Bipatens. Virg. 2. Æn. 330.
Cornea. Stat. 5. Silv. 3. 289.
Decumana. V. Decumanus, in DECEM.
Eburna. Virg. 6. Æn. 899.
Ferrata. Stat. 10. Theb. 504.
Laxata. Claud. 2. in 1. Conf. Stilich. 193.
Reclusa. Stat. 11. Theb. 481.
Rudis. Ovid. 7. Epist. 122.
Stabiles. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 143.
Urbanæ. Ovid. de Nuce 137.
Arietare in portas. V. ARIETO.
Astant sublimibus portis. Virg. 12. Æn. 133.
Clausæ portæ. Hor. 3. Carm. 5. 23.
Diffindere portas urbium. Hor. 3. Carm. 16. 14.
Data. Virg. 1. Æn. 83.

Qua data porta, ruunt, & terras turbine perflant.

Efferre sese portis. Virg. 12. Æn. 441.
Efferre pedem porta. Cic. 8. Att. 2.
Erumpunt portis, concurritur. Virg. 4. Georg. 78.
Exierat portis equitatus apertis. Virg. 8. Æn. 585.
Explorare portas. Virg. 9. Æn. 169.
Exspectare comites ad portam. Cic. 15. Fam. 17.
Imponere portam in aliquam regionem. V. IMPONO.
Instare portis. Virg. 10. Æn. 118.

Interea Rutuli, portis circum omnibus, instant Sternere cæde viros.

Introire porta. Cic. in Pison. 55.
Irrumpere portas patentes. Virg. 11. Æn. 879.
Molir portas. Tacit. 2. Hist. 22.
Objicere portas. Virg. 9. Æn. 45.
Obsidere portas. Stat. 10. Theb. 264.
Obstrepere portis. V. OBSTREPO.
Obstructas portas præbere re aliqua. Sil. lib. 11. 198.
Occupare portas urbis. Cic. 14. Philip. 15.
Panduntur portæ sacræ. Virg. 6. Æn. 27.
Pandere portas alicui. Virg. 12. Æn. 584.
Patet porta aliquibus. Cic. in Pison. 55.
Perstringere. Ovid. 6. Met. 597.
Perfringere portas vi. Lucan. lib. 3. 343.
Recludere. Ovid. 8. Met. 42.
Referare portas alicui. Ovid. 3. de Arte Am. 577.
Ruere portis. Virg. 4. Georg. 185.
Substare in ipso limine portæ. Virg. 2. Æn. 242.
Esse ad portam præsto lictores. Cic. in Pison 55.
Tenere limina portarum obsessa. Virg. 2. Æn. 803.
Porta cœli, pro Hemisphærio, id est semiglobo cœli. Virg. 3. Georg. 261.

— quem super ingens
Porta tonat cœli, & scopulis illisa reclamant
Æquora. Turnebus.

Portæ jecoris. Cic. 2. de Nat. Deor. 137. Per vias quasdam a medio intestino usque ad portas jecoris. *Venam a porta* vulgus vocat, vel *Venas portas.* [V. Cels. 5. 26. 2. Cic. 2. de Nat. Deor. 37.

Porta, pro Femineis genitalibus. Propert. 4. 9. 20.

Cantabant surdo, nudabant pectora cæco.
Lanuvii ad portas, hei mihi, solus eram. Eodem sensu accipiendum

Digitized by Google

piendum est, quod a veteribus sapientibus traditum est, Portam ingredi nefas, qua exieris. V. plura apud Cæl. lib. 4. cap. 7. [Quam expositionem tam falsam esse, quam spurca est, docet Broeckhusius, cui est Eleg. 8. v. 48. quem omnino V.

Porta Augusta. [Πόρτα Αὐγοῦστα] Hispaniæ urbs Ptolemæo lib. 2. cap. 6. *Torquemada* vulgo.

Portæ Caucasiæ, [Πύλαι Καυκάσιαι] locus in Albania, quo se Caucasius mons findens, ad amnis diri odoris transitum, portarum speciem refert. Caspias quidam eas portas nuncupant, sed errore inducti. Plin. lib. 6. cap. 11. & 12.

Portŭla, æ. f. dimin. [πυλίς] Liv. 25. 9. Convenerat autem, ut Philomenes, portula assueta, venationem inferens, armatos induceret, parte alia portam Temenitida adiret Annibal.
Aperitur portula. Liv. 25. 9.
Magna vi portula refringi cœpta. Liv. 25. 24. pr. [Ridicule in Thes. Lips. ex hoc Livii loco Magna portula proponebatur.

Portella, æ. f. aliud dimin. Gloss. Lat. Gr. Portella, πυργίδιον.

Portārius, i. m. [θυρωρός] Janitor. Vulg. Interpr. 2. Reg. cap. 7. 11.

Portendo, di, tum, [σημαίνω, ἐπισημαίνω, ἀποφαίνω] ĕre. Porro, hoc est ante tendere, prædicere, præmonstrare. Cic. 2. de Nat. Deor. 7. Prædictiones vero & præsensiones rerum futurarum quid aliud declarant, nisi hominibus ea quæ sint ostendi, monstrari, portendi, prædici, ex quo illa ostenta, monstra, prodigia dicuntur? [Notandum autem Veteres hoc verbum nusquam nisi de Ostentis, Monstris, Prodigiis, Auguriis, Ominibus, ceterisque generis ejusdem futurorum eventuum signis, non de Oraculis, Vatumque responsis usurpare. V. Non. 5. 38. Gloss. Lat. Gr. Portendit, Σημαίνει διὰ τέρας.
Cladem portendere alicui. Sil. lib. 4. 133.
Commutationem rerum populo portendere. Cic. 1. de Divin. 45.
Gener alicui portenditur. Virg. 7. Æn. 256.
Læta omnia prosperaque portendere. Liv. 1.
Metus nox portendit. Stat. 9. Theb. 583.
Metus ex ostentis magnorum periculorum portenditur. Cic. 6. Verr. 108.
Nova superi portendunt. Claud. 1. in Eutrop. 14.
Periculum principibus dii portendunt. Cic. de Arusp. Resp. 53.
Regnum portendere. Liv. 1. 8.
Significationes rerum futurarum vigilantibus & dormientibus portenduntur. Cic. 2. de Nat. Deor. 166.
Spem portendere alicui. Liv. 29. 11.
Portentum est malum, in significatione passiva usus est Plaut. Curc. 2. 2. 22.

> Hoc animum advorte: pacem ab Æsculapio
> Petas: ne forte tibi eveniat magnum malum,
> Quod in quiete tibi portentum est. i. e. Præmonstratum est.

Portentum, i. n. [τέρας, τερατεία] Signum, quod portendit & præmonstrat aliquid futurum, vel Quod apportat etiam aliquid ex his, quæ visa sunt, ut placet Nonio 5. 31. Varro, In cælo, inquit, memorabile exstitit portentum. Portenta autem ex auguriis & auspiciis significationem accipiebant. V. ex verbis Cic. 2. de Nat. Deor. 7. & 14. in ipso verbo allatis.
Portenta, ostenta, monstra, prodigia dicuntur, quia portendunt, ostendunt, monstrant, prædicunt. Cic. 1. de Divin. 93. ubi plure V.
Portenta existimarunt quidam gravia esse, Ostenta bona, alii Portenta quædam bona, Ostenta quædam tristia appellari. Portenta, quæ quid porro tendatur, indicent; Ostenta, quæ tantummodo ostendant monstra, præcipiant quoque remedia. Festus. [Ubi distinguendum supplendumque puto, Ostendant: Monstra, quæ monstrent, ac præc. Porro hæc vocabula distinguere laborat etiam Nonius 5. 31. & 54. Sed optimi quique scriptores passim promiscue ponunt, nisi quod fere Portentum & Monstrum, de tristibus solum.
Portenta porro fieri dicuntur, quum solita corpora raro se ostendunt, ut cometæ, turbines, barathra, sereno cælo jacta tonitrua. Paulus. Al. Solida. [Forte Insolita. Prior syllaba hæsit in littera præmissa. Tum pro Ut, puto aut legendum, ut per Insolita corpora Monstra intelligantur nata.
Explanationes portentorum, Hetruscorum disciplina continentur. Cic. de Arusp. Resp. 18.
Hominum pecudumque portenta præter naturam. Cic. 2. de Nat. Deor. 14.
Interpres portentorum. Cic. 2. de Divin. 61.
Magica portenta. V. magus.
Ferunt casum aliquem portenta. Virg. 8. Æn. 533.
Loqui monstra ac portenta. Lucret. lib. 4. 594.
Obstant sed varia portenta deum terroribus. Virg. 7. Æn. 58.
Portentum, pro Bono omine posuit Virg. 8. Æn. 533.

> — ne quære profecto
> Quem casum portenta ferant.

I. e. Bona omina, quæ victoriam portendunt. [Sola tamen Æneæ bona, ob Veneris promissa, quum velut tristia metueret Evander.
Portentum etiam Homo dici potest, ut Monstrum, in malam. Sic Fatale portentum, prodigiumque Reip. P. Clodium vocat Cic. in Pison. 9.
Reipub. duo portenta & funera. Cic. de Provinc. Cons. 45. Quod si ille, & paulo ante, & quotiescunque ei locus dicendi ac potestas fuit, Gabinium & Pisonem, duo Reipub. portenta, ac pæne funera, cum propter alias causas, tum maxime propter illud insigne scelus eorum, &c.
Portentum, Inane quidpiam & irridendum ut vult Non. 4. 381. Cic. 1. Tusc. 11. At quid negotii est hæc poetarum & pictorum portenta convincere?

Portentōsus, a, um Adj. [τερατώδης] Quod portentum facit. Cic. 2. de Divin. 60. An vero illa nos terrent, si quando aliqua portentosa aut ex pecude, aut ex homine nata dicuntur?
Caput portentosum. Suet. Domit. cap. 4. Ante pedes ejus stabat puerulus coccinatus, portentoso parvoque capite.
Mendacia Græciæ portentosa. Plin. lib. 5. cap. 1.
Compar. Plin. lib. 24. cap. 17. Portentosiora tradit.
Superl. ut, Opus portentosissimum. Plin. lib. 36. cap. 13.

Portentĭfĭcus, a, um. Adj. [τερατοποιός] ut, Venena portentifica, Portenta ac monstra facientia. Ovid. 14. Met. 55. Heinsius legit Portentifera.
Figuræ portentificæ. Lactant. 2. 13.

Portentĭlŏquium, i. n. Sermo portentosus. Vulg. Interpr. Irenæi 3. 4.

Porthmos, i. m. [Πορθμός] Fretum, Maris inter duas continentes angustiæ. Budæus in l. Lucius, De servit. rustic. præd. in Pand. [illegible] Porthmos a Græcis, a nobis Gaditanum fretum dicitur. Plin. lib. 3. cap. 5.
Est & Oppidi in Eubœa nomen. Plin. lib. 4. cap. 12.

Porthmeus, ĕi. m. [πορθμεύς] Latine dicitur Transfretator, qui [illegible] gio vehit, & qui exigit portorium; πορθμὸς enim, Latine dicitur Fretum. V. præced. dict. Juven. 3. Sat. 266.

> Jam sedet in ripa, tætrumque novicius horret
> Porthmea.

Portĭcus, ûs. f. [στοά, παστάς, περιστύλιον] Ædificium longum ac [illegible] tiosum, in plano exstructum, ac tectum, qualia propter repentinos imbres & umbrarum, ac deambulationis gratia, veteres plurima ædificabant [illegible] lebant autem aliis plerumque, publicis, privatisque ædificiis [illegible] Ovid. 1. de Arte Am. 67. de Porticu Pompeja,

> Tu modo Pompeja lentus spatiare sub umbra,
> Quum Sol Herculei terga Leonis adit.

Cic. pro Dom. [illegible] Vix pars ædium mearum decima ad Catuli porticum accessit. Causa [illegible] ambulatio, & monimentum, & ista Tanagræa, oppressa libertate, Libertatis [illegible] In palatio, pulcherrimo prospectu, porticum, cum conclavibus, pavimentatam trecentûm pedum concupierat.
Amplæ porticus. Virg. 3. Æn. 353.
Circumacta porticus in O literæ similitudinem. Plin. 2. Epist. [illegible] Gallum.
Excelsa porticus. Cic. 4. Att. 15. In campo Martio septa tributis comitiis marmorea sumus & tecta facturi, eaque cingemus excelsa porticu [illegible]
Longæ porticus. Virg. 2. Æn. 528.
Perfusa luto. Juven. 14. Sat. 66.
Spatiosa. Ovid. 1. de Arte Am. 491.
Vacuæ. Virg. 2. Æn. 761.
Coire in porticum. V. coeo.
Deambulantes in porticibus disputabant philosophi. Cic. 2. de Orat. [illegible] Idem 4. Acad. 75. Sed quid eos colligam, quum habeam Chrysippum, qui fulcire putatur porticum Stoicorum?
Integebantur porticus lignis conjunctis inter se. V. intego.
Spatiari porticibus. Ovid. 21. Epist. 97.
Chrysippi porticus, i. e. Stoica schola; στοὰ enim porticus est, unde secta hæc nomen traxit. Hor. 2. Serm. 3. 44.
Octavii porticus. Sueton. de Clar. Grammat. cap. 21. V. [illegible]
Pompeji porticus, juxta theatrum ejus erat Romæ [illegible] cujus meminit Plin. lib. 36. cap. 15. Cavea ipsa cepit hominum [illegible] millia: quum Pompejani theatri, toties multiplicata Urbe, tantoque majore populo, sufficiat large XL millibus. Meminit hujus [illegible] vita Bruti. Plin. interdum Theatrum, interdum Ædem [illegible]
Porticus, nonnunquam significat Tabernaculum, sive tentorium [illegible] Tusc. 38.

> Namque Æsculapii liberorum saucii opplent porticus.

[illegible] de Podalirio & Machaone, qui ad Trojam tendebant, [illegible] habebant. Turnebus.
De porticuum nominibus, earundemque in urbe Roma [illegible] nius in Lex. Pitisc.

Portĭcātio, ōnis f. Macer in l. funeris sumptus. D. de [illegible] sumpt. fun. Itaque si amplum quid ædificari testator jusserit ([illegible] cuitu porticationes) eos sumptus funeris causa non esse.

Portĭcŭla, æ. f. dimin. a Porticu, [στοΐδιον] Varro [illegible] dæo, & Cic. 7. Fam. 24. In porticula Tusculani. [illegible] Parva porticus.

Portio, ōnis. f. [συμμερία] quasi Partio, significat Partem.
Brevissima vitæ portio. Juven. 9. Sat. 128.
Portionem servare, Proportionem. Curt. lib. 7. 11. 12. Præmia [illegible] qui primus occupasset verticem, talenta X: uno minus accipiet, proximus ei venerit: eademque ad decem homines servabitur portio.
Ad portionem. V. ad præpositionem.
Portio ex re aliqua. Plin. lib. 12. cap. 18.
Portio, pro Parte. Plin. lib. 8. cap. 28. Siquidem & pericula [illegible] nent, non fibris modo extisque, circa quod magna mortalium [illegible] hæret, sed, &c.
Portione, Ablativus, Vulgo Proportione. Plin. lib. 11. cap. [illegible] brum omnia habent animalia quæ sanguinem. Sed homo [illegible] ximum.
Pro portione, Servata portione. Cic. 2. de Orat. 320. Sed [illegible] in ædibus ac templis vestibula & aditus, sic causis principia pro portione rerum proponere. Budæus. Cic. 7. Verr. 54. Nunquam [illegible] mentum publice est emptum, quin Mamertinis pro portione [illegible]
Pro rata portione aliquid distinguere. Cic. in Somn. Scip. 11. [illegible]
Pro virili portione, Parte. Tacit. in vita Agric. 45.
Supra portionem respondere. Columel. lib. 7. cap. 1. de asinis [illegible] Hujus animalis, tam exiguæ tutelæ, plurima & necessaria opera supra portionem respondent. i. e. Majorem utilitatem præbent, [illegible] & tutela sui. Budæus. [An Respondet? ut sit Opera, [illegible]

Portiuncŭla, æ. f. dimin. [συμμερίδιον] Apulejus, Quæ [illegible] portiunculam posceret.

Portionalis, e. Adj. Idem quod Particularis. Tertull. de Virg. Vel. cap. 4. Subjectum est portionale universali.

Portiscŭlus, i. m. Proprie (inquit Nonius 2. 637.) Hortator remigum, qui eam perticam tenet, quæ portisculus dicitur, qua cantus & exhortamenta moderatur. Plaut. Asin. 3. 1. 15.

> Et meam partem loquendi, & tuam trado tibi:
> Ad loquendum atque tacendum tute habeas portisculum.

Portisculus est, ut scribit Ælius Stilo, Qui in portu modum dat [illegible] id autem est Malleus, cujus meminit Cato in dissuasione de [illegible] talo & vectigalibus Asiæ. C. Licinio prætore (ait) remiges [illegible] cives Romani sub portisculum, sub flagrum conscripti veniere [illegible] Festus. V. J. F. Gronov. Obs. 4. 26. & quos laudat Drakenb. ad [illegible] 361. [Gloss. Lat. Gr. Porticulus, Κελευστής. Scribe Portisculus.

Portitor, V. portus.

Porto, [φέρω, βαστάζω, κομίζω, ὀχηματίζω, αἴρω] āre. est [illegible] corpore jumenti, aut suo, vel etiam interdum Animo ferre & [illegible] in sequentibus exemplis patet. Plaut. Aul. 2. 2. 53.

> Ubi onus nequeam portare pariter jaceam ego asinus in luto.

Portare ad. Cic. pro Domo 62. Columnæ marmoreæ ex ædibus meis inspectante Pop Rom. ad focerum Consulis portabantur.
Portare ad & in. Plin. lib. 12. cap. 17. Mihi & ad Persas etiam prius ista portasse, quam in Syriam aut Ægyptum videntur.
Portare ex toto. Plin. lib. 11. cap. 17.
Fasciculum librorum portare sub ala. Hor. 1. Epist. 13. 13.
Frumentum domum ad aliquem portare. Cic. 14. Att. 5.
Fustes portare. Hor. 3. Carm. 6. 41.
Humeris portare aliquid. Hor. 1. Serm. 5. 90.
In triumpho Massiliam portari, ad exemplum amissi imperii vidimus. Cic. 2. Off. 28.
Collo portare aliquid. Columel. lib. 9. cap. 8.
Lectica aperta Cytheridem secum portat. Cic. 10. Att. 10.
Venti portant nubila per cælum. Lucret. lib. 4. 445.
Auxilium portare sociis atque amicis, Adjuvare. Sallust. in Catil. cap. 6.
Bonum portare, Afferre. Ter. And. 2. 2. 1. Dii boni, boni quid porto.
Dolorem portare secum. Stat. 11. Theb. 508.
Fallaciam portare alicui. Ter. And. 2. 6. 2.
Insidias portare. Ovid. 2. Trist. 272.
Insomnis quum satis una tuis portet ocellis. Propert. lib. 2. 25. 47.
Jurgium portare ad aliquem. Ter. Hec. 3. 5. 63.
Nuntium portare. Plin. lib. 9. cap. 25.
Omnia mea mecum porto, inquit Bias. Cic. in Parad. 1.
Onus molestum. Hor. 1. Serm. 6. 99.
Peccatum portare. Ter. Heaut. 4. 1. 12.
Preces ad aliquem. Valer. 2. Argon. 326.
Rugas in vertice frontis. Ovid. 1. Amor. 8. 45.
Timores ne qua tibi insolitos portarent visa. Propert. lib. 1. 3. 29.
Verba jussa, Deferre. Ovid. 2. Met. 744.
Vis portatur incita. Lucret. lib. 6. 580.

> Versabundaque portatur post incita quum vis,
> Exagitata foras erumpitur, &c.

Portare dicimur, quum jumentis aliquid nobiscum ducimus. Hinc Verrem legimus Amicam e provincia portasse, & Pompejum Depor , Te triumphum. [Nisi de transmarinis provinciis proprie dictum est, quo navibus erat commeandum. conf. seqq. & DEPORTO.
Exercitum portare, Subaudi Navibus. Sallust. in Jugurth. cap. 39. Cos. impeditus a Tribb. pl. ne quas paraverat copias secum portaret. Sic
Frumenta portare. Hor. 1. Epist. 16. 72.
Legatos captos Romam portabant naves. Liv. 23. 38. pr.
Pelago portantur opes. Virg. 1. Æn. 367.
Bellum, o terra hospita, portas. i. e. Portendis. Virg. 3. Æn. 539.
Portatum, portatu; Supina. Plin. lib. 23. cap. 7. Mala piraque portatu jumentis mire gravia sunt, vel pauca.

PORTANS, antis. Partic. [κομίζων] ut, Verba portantia salutem. Ovid. 3. de Pont. 4. 1.
Ferrum & arma portantes. Justin. 2. 3. 3.
Munera portantes. Virg. 11. Æn. 333.

PORTANDUS, a, um. Partic. [κομιστέος] ut, Cadavera portanda in arca vili. Hor. 1. Serm. 8. 8.
Mandata portanda alicui dare. Virg. 9. Æn. 312.

PORTĀTUS, a, um. Partic. Vulg. Interpr. Jerem. 10. 4. Portata tollentur. conf. dict. seq.

PORTATUS, ûs. m. Sil. Ital. lib. 12. 441.

> Inclusas igitur, quibus haud enare dabatur
> Arce superposita, claustris maris extulit æstu,
> Perque aversa tulit portatus in arva carinas.

De navibus loquitur, quæ vehiculis impositæ, per campum in mare rursum vehebantur. Sed Nic. Heins. & Cellar. & Drakenb. legunt Portatas arva carinas, omissa præpositione.

PORTATIO. ōnis. f. Idem. Vitruv 10. 2. Portationes eorum non essent, &c.
Armorum atque telorum portationibus. Sallust. Catil. cap. 42.

PORTITOR, pro PORTATOR, V. in PORTUS.

PORTĀBILIS, e. Adj. Quod portari potest. Sidon. 8. Epist. 11. Portandus quidem, sed portabilis.
Compar. August. Epist. 34. Onus tolerabilius & portabilius.

PORTĀTŌRIUS, a, um. Adj. ut, Sella portatoria. Cæl. Aurel. Tard. 1. 1. 15. quæ Gestatoria Suet. V. August. Serm. 7.

PORTĪTO, [συχνῶς κομίζω] āre. frequent. Gell. lib. 20. cap. 1. Crumenam plenam assium portitas.

POSTOANSIS porta, una e Romanis portis, de qua ac similibus Alexander lib. 4. cap. 16. & Lex. Pitisc. V.

PORTULA. V. PORTA.

PORTŬLĀCA, æ. f. [ἀνδράχνη] est (loquit Plin. lib. 20. cap. 20.) quam Peplion vocant, non multum sativa efficacior. Cujus memorabiles usus traduntur. Sagittarum venena & serpentium hæmorrhoidum & præsterum restingui, pro cibo sumpta: & plagis imposita extrahi. Hard. legit ex MSS. Porcilaca & Peplin. q. V. & Cels. 2. 28. & 33. Columel. 12. 13. Apul. de Herb. cap. 103. [Gloss. Lat. Gr. Portolaca, Ἀνδράχνη, Ἰτρομανία, & Gr. Lat. Ἀνδράχνη Portacia. Forte in priore scribendum Ἀνδρὸς ἄχνη.

PORTUNALIA, PORTUNUS, in PORTUS.

PORTUS, ûs. m. Ablativo Portubus & Portibus; [λιμήν] dicitur Locus conclusus, quo (navibus) importantur merces, & inde exportantur, ut ait Ulp. in l. Portus. D. de verb. & rer. significat. & ubi naves hiemant. Cic. 7. Verr. 95. Quem posteaquam inanem locum offenderunt, & Prætorem commovisse ex eo loco castra senserunt, statim sine ullo metu in portum ipsum penetrare cœperunt. Quum in portum dico, Judices, (explanandum est enim diligentius, eorum causa, qui locum ignorant) in urbem dico, atque in urbis intimam partem venisse piratas. Non enim portu illud oppidum clauditur, sed urbe portus ipse cingitur & concluditur: non ut alluantur a mari mœnia extrema, sed influat in urbis sinum portus.
Carthaginienses fraudulenti & mendaces, non genere, sed natura loci, quod propter portus suos, multis & variis mercatorum & advenarum sermonibus ad studium fallendi vocabantur. Cic. 2. de Lege Agrar. 95.
Aditus portus. V. ADEO, adis.
Ostium & aditus portus. Cic. 6. Verr. 118.
Os & aditus portus. Cic. 7. Verr. 30. In ipso aditu atque ore portus, ubi primum ex alto sinus ad urbem ab litore inflectitur, tabernacula carbaseis intenta velis, collocabat.
Altus. Virg. 5. Æn. 243.
Amœnus. Stat. 4. Silv. 7. 18.
Celeberrimus & planissimus navium. Cic. pro Lege Manil. 33. V. CELEBRATUS.
Fluminei. Claud. 6. Cons. Hon. 495.
Immotus portus ab accessu ventorum. Virg. 3. Æn. 570.
Infidi. Ovid. 13. Met. 710.
Manufacti. Cic. 2. Off. 14.
Rudis undarum. Stat. 3. Theb. 24.
Tranquillus & tutus. Cic. pro Planc. 94.
Tutus & clausus. Cic. de Provinc. Consul. 31.
Vacui sine remige. Virg. 4. Æn. 588.
Accipere aliquos porto tuto. Virg. 3. Æn. 78.
Capere portum. V. CAPIO.
Cincta portubus duobus insula. Cic. 6. Verr. 118.
Coëgit in portum navim vis ventorum. Cic. 2. de Invent. 98. & paulo post, Necessario sumus in portum coacti.
Committere portibus. V. COMMITTO.
Compellere naves in portum. Cæs. 1. de Bell. Civil. cap. 58. extr.
Condita inerti portu retis. Lucan. ad Pison. 214.
Conjecta est navis vi tempestatis in portum. Cic. 2. de Invent. 98.
Deferri in portus. Virg. 7. Æn. 22. V. DEFERO.
Distincta portubus regio. Cic. pro Flacco, 27.
Efficit insula portum objectu laterum. Virg. 1. Æn. 163.
Effodere portus. Virg. 1. Æn. 431.
Facere portum. Quintil. lib. 2. cap. 21.
Intrare portus. Virg. 3. Æn. 254. Idem 5. Æn. 57.

> Adsumus, & portus delati intramus amicos.

Invehi ex alto in portum. V. INVEHO.
Invectus portum. V. ibid.
Linquere tum portus jubeo, & considere transtris. Vir. 3. Æn. 298.
Patescit portus propior. Virg. 3. Æn. 530.
Penetrare in portum. V. PENETRO.
Pervenire ad portum. Cic.
Petere portum. Virg. 1. Æn. 198.
Præcludere portus classi. Lucan lib. 9. 39.
Premit classis portus. Ovid. 2. Epist. 93.
Progredi portu. Virg. 3. Æn. 300.
Receperunt se in portum navigia. Cæs. 2. de Bell. Civil. 22.
Relinquere portus. Virg. 3. Æn. 10.
Solvere a portu. Cic. pro Muren. 4.
Tangere portus. Virg. 4. Æn 612. & 1. Georg 303.

> Ceu pressæ quum jam portum tetigêre carinæ.

Tenere portum si nequeas, navigando, tempestati obsequi artis est. Cic. 1. Fam. 9.
Venire aliquando in portum ex longa navigatione. Cic. de Senect. 71.
Portus & Perfugium. Cic. 5. Fam. 15. Sed nescio quo modo ipsæ illæ excludere me a portu & perfugio videntur.
Portus & auræ fugæ, metaphoricôs. Ovid. 2. de Pont. 8. 68.
Fugæ portus. Cic. ad Brut. 5. Quamquam tum & fugæ portus erat in tuis castris, & subsidium salutis in tuo exercitu.
Nationum portus & refugium Senatus. Cic. 2. Off. 26.
Otii portus. Cic. 4. Att. Quid si cessare libet, & in otii portum confugere?
Philosophiæ portus. Cic. 7. Fam. 31. Sunt innumerabilia generis ejusdem, quæ quidem ego non ferrem, nisi me in philosophiæ portum contulissem.
Supplicii perfugium portusque exsilium. Cic. pro Cæcin. 100.
Placidus portus æterna quiete, Mors. Senec. Agamemn. 7.
Exspectare tanquam portum solitudinem. Cic. 1. de Orat. 155.
Paratum nobis portum & perfugium mortem putemus, quo utinam velis passis provehi liceat. Cic. 1. Tusc. 118.
In portu impingere, Proverbium est apud Quintilianum Inst. lib. 4. cap. 1. pro eo quod est, Statim in ipso operis ingressu peccare.
Res est in portu, In tuto; proverbialis item locutio Plaut. Merc. 4. 7. 49.
Navigare in portu, est A periculo abesse; proverbialis locutio: propterea, quod qui mediis adhoc in fluctibus navigant, hi ventorum & æstus arbitrio navigant: contra, qui jam intra portum sunt, nihil habent negotii cum undis ac ventis. Ter. Andr. 3. 1. 22. Virg. 7. Æn. 598.

> Nam mihi parta quies, omnisque in limine portus.

Portum veteres pro Domo posuisse Festus & Paulus asserunt: & Sic in 12. Tab. positum esse: Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.

PORTUŌSUS, a, um. Adj. [λιμενώδης] ut, Portuosus locus, cui contrarium est Importuosus, ut Mare Importuosum, Portus non habens. Sallust. in Jugurtha 17. Cic. 3. de Orat. 69. Ut philosophi, tanquam in superum mare Ionium defluerent, Græcum quiddam & portuosum: Oratores autem &c.
Navigatio minime portuosa. Cic. 6. Fam. 20.
Compar. Sallust. Jugurth. cap. 16. Pars Numidiæ portuosior.
Superl. Plin. 4. 12. Insularum portuosissima.

PORTĪTOR, ōris. m. [πορθμεύς, πορθμευτής] Ille dicitur, qui traducit homines, ac vehit navigio, vel ad navem de litore, vel de navi ad litus, vel ad ulteriorem fluminis, lacus, stagnive, seu ripam, seu litus. Potest etiam accipi pro Eo qui portorium conducit, i. e. Qui fructus pecuniarios ex portu conduxit: & a venientibus illos exigit. Hæc Vall. lib. 1. Cic. 1. Offic. 150. Primum improbantur ii quæstus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut fœneratorum. [Et hæc est propria vocis significatio. Gloss. Lat. Gr. Portitor, Τελώνης. A Portu enim, non a Portando arcessitur. V. omnino Brœckh. ad Propert. 4. 11. 7. Non. 1. 95. & Ascon. in Divinat. 33. conf. in PORTORIUM.
Portitor, a munere suo, quasi proprio nomine dicitur Charon. Virg. 6. Æn. 298.

> Portitor has horrendus aquas, & flumina servat,
> Terribili squalore Charon.

V. Brœkh. d. l.
Lethæi amnis portitor. Stat. 12. Theb. 559.
Orci portitor. Virg. 4. Georg. 502.
Avarus. Ovid. ad Liv. 358.
Niger. Valer. 1. Argon. 784.
Portitor, Qui aliquid portat. Stat. 1. Theb. 693.

> —sed jam temone supino
> Languet Hyperboreæ glacialis portitor Ursæ.

Servius in Virg. 6. Æn.

Æn. 298. Portitor proprie qui portat: abusive etiam qui portatur, portitor dicitur, sicut vector.

Apicum portitor. Apollinar. 6. Epist. 3.

Portōrium, i. n. [τέλος, ἐμπόριον, λιμένιον] Merces quæ portitoribus datur. Item, Vectigal quod solvitur portitori, ut ait Nonius 1. 169. Lucilius lib. 27. Facit idem quod illi, qui inscriptum ex portu exportant clanculum ne portorium dent. [Gloss. Lat. Gr. Portorium, τέλος. Accursius in Gr. Lat. τέλος ἐν λιμένι, Portorium. conf. infra ad fin.

Circumvectionis portorium. Cic. 2. Att. 16. Illud tamen, quod scribit, animadvertas velim, de portorio circumvectionis: ait se de consilii sententia rem ad Senatum rejecisse.

De portorio & nonnullis injuriis portitorum conqueri. Cic. 1. Q. frat. 1.

Dare portorium de re aliqua. Cic. 4. Verr. 176. His pro rebus quod portorium non esset datum, litteras ad socios misisse L. Canulejum.

Exigere nomine portorii in singulas amphoras vini quatuor denarios. Cic. pro Font. 9.

Exportare aliquid sine portorio. Cic. 4. Verr. 183.

Imponere portorium singulis rebus, quæcunque venirent. Cic in Pison 87.

Instituere portorium vini. Cic. pro Font. 9.

Ire magnis portoriis illo mercatores consueverunt. Cæs. 3. Bell. Gall. 1.

Locare fruendum portorium. Liv. 32. 7. pr. Et portoria venalium Capuæ, Puteolisque, item Castrorum portorium, quo in loco nunc oppidum est, fruendum locarunt. de Scipione & Ælio censoribus.

Locare & conducere portorium. Cic. 1. de Invent. 47.

Sublata portoria Italiæ. Cic. 2. Att. 16.

Tollere portoria Italiæ. Cic. 1. Q. frat. 1.

Vectigal, & Portorium, pro eodem dixit Plin. de macello loquens, & rebus hortensibus, lib. 19. cap. 4.

Vectigal ac portorium Dyrrhachinorum. Cic. de Prov. Conf. 5.

Portorium, apud Romanos Vectigal erat a mercatura, si quid vel importaretur vel exportaretur. Vectigalia enim populus capiebat ex agricultura, vocabatque Decumas: a pecore, & dicebatur Scriptura, & mercatura, quod appellabant Portorium. Horum trium meminit Cicero, quum ait, pro Pomp. 15. Tamen pecore relinquuntur, agricultura deseritur, mercatorum navigatio conquiescit. Ita neque ex portu, neque ex decumis, neque ex scriptura vectigal conservari potest. Ex Turnebo. [Unde liquet a Portu dici. V. & Ascon. in Divin. 33.

Portūnus, i. m. [Παλαίμων] Deus marinus, vide in dictione PALÆMON.

Portunus a portu, sicut Neptunus a nando, paulum primis litteris immutatis, dicitur. Cic. 2. de Nat. Deor. 66.

Pater Portunus. Virg. 5. Æn. 241. Deus marinus, qui portubus præest. Servius.

Portunālia, um. n. pl. [Παλαιμόνια] inter quatuor Græciæ celeberrima certamina numerantur, in honorem Palæmonis, quem Latini Portunum vocant, instituta. V. Varro de L. L. 5. 3. Eadem & Isthmia dicebantur, ab Isthmo Peloponnesiaco, ubi solebant celebrari.

Portus Magnus, proprium nomen oppidi civium Romanorum, in Tingitana provincia, nunc puto *Guenean* Hispanus vocat, e regione sui loci, est quippe Maurorum patria. Plin. lib. 5. cap. 2.

Portus Veneris, est in sinu salso, inter Pyrenei promontoria. Mela lib. 2. cap. 5. Olivarius dicit hodie vulgo vocari *Cap de creus* id est promontorium crucis.

Pōrus, i. m. [Πῶρος] Rex Indiæ fuit, non tam corporis, quam animi magnitudine præditus, quem Alexander devicit. V. Curtium lib. 8. circa finem.

Eous Porus. Claud. 4. Conf. Hon. 374.

Nigri Pori regia. Claud. Conf. Mall. Theod. 32.

Pōrus, i. m. Lapis arenarius, facile friabilis. V. Plin. 34. 17.

Pŏrus alius, [Πόρος] Metidis filius, de quo in PENIA. [Significat autem Quæstum Græcis, itemque Meatum, unde Pori, Cutis spiracula.

P O S

Pŏs, videtur potius significare Pontem, quam Potentem, inquit Varro lib. 4 de L. L. pr. [Videtur ex Potis contractum, licet corripiatur, præter naturam syncopen passorum. conf. COMPOS, IMPOS.

Posca, æ. f. [ὀξύκρατον] Vinum in torculari aquatum, ut quidam putant, quod apud Plinium, Varronemque, & alios Lora dicitur. Valla in Raud. Plaut. Truc. 2. 7. 48.

Tua' tantilli doni causa, holerum atque escarum, & poscarum, &c.

Alii rectius potionis genus esse dicunt, quam Græci oxycraton vocant, quæ ex aquæ acetique mistura fit. Plin. lib. 30. cap. 7. Tormina sanat palumbus ferus ex posca decoctus. Celsus 2. 30. Alvum astringunt merulæ, palumbus, magisque si in posca decoctus est. Pusca per quintam vocalem ubique legitur apud Celsum. Ante Lindenii correctiones scil. Suet. in Vitellio, cap. 12. [Gloss. Lat. Gr. Posca, Ὀξύκρατον, & Gr. Lat. Ὀξύκρατον, Posca. V. Græv. ad dict. Suet. loc. & Rhod. ad Scrib. Larg comp. 46. Daumius pro quavis potione veteres Gloss. posuisse statuit. Gr. Lat. Πόσις, Posca, potus, pocio. conf. Puculentus in POTO.

Posco, pŏposci, [αἰτέω] ĕre. Rem debitam & honestam petere. Varro apud Serv. in 9. Æn. 193. Poscere est, quoties aliquid pro merito nostro deposcimus: Petere vero est, cum aliquid humiliter & cum precibus postulamus. Donat. in Andr. 2. 5. Petimus precario, Poscimus imperiose, Postulamus jure. Hæc tamen differentia sæpe confunditur; nam pro Petere etiam Posco accipitur. Cic. 6. Verr. 44. Nemo tam audax, qui posceret: nemo tam impudens, qui postularet ut venderet. [Scil. Gretis.

Poscere & Flagitare. Cic. 7. Verr. 70. Reliquos non desideraret solum, sed etiam posceret & flagitaret.

Ne poposcisses, ego me tibi non offerebam. Cic. 2. Att. 1.

Peposci, in præterito, non Poposci, antiquum. Valerius Antias lib. Annal. 45. Denique Licinius Trib. pleb. perduellionem ei diem dixit, & comitiis diem a Q. Marcio Prætore peposcit. Meminit Gell. lib. 7. cap. 9. quem vide.

Poscere verbo. Cic. 2. Verr. 44. Quam quum poscebat, verbo illam poscere videbatur, re vera judicia poscebat. De Tribunicia potestate.

Poscere inspiciendum. Cic. 6. Verr. 46. Qui pro testimonio dixit, ta, quum inspiciendum poposcisses, avulso emblemate remisisse.

Poscere ad ravim. Plaut. Aul. 2. 5. 10.

Causam veniendi poscere. Virg. 1. Æn. 418.

Honorem deûm sibi poscere. Virg. 6. Æn. 589. De Salmoneo qui honorem Jovi debitum sibi volebat tribui.

Membranam poscere. Hor. 2. Serm. 3. 1.

Sic raro scribis, ut toto non quater anno
Membranam poscas scriptorum quæque retexens. Quo loco

Turnebus, Poscere membranam ille videtur, qui ea scripsit, quæ in membranam efferenda sint, nec retinenda in adversariis, aut palimpsesto, nec delenda sint, sed edenda, & hominum lectioni committenda. Reprehendit igitur Damasippus Horatium, quod quæ scribebat, retexebat omnia, aut delebat: neque quicquam eorum dignum membrana putabat, & hominum lectione.

Muneris quid poscere ab aliquo. Cic. 4. Verr. 117. Si hoc a me muneris, non universa provincia poposcisset.

Numina tua posco supplex & ad te confugio. Virg. 1. Æn. 670.

Opem poscere. Hor. in Arte Poet. 411.

Oracula precibus. Virg. 3. Æn. 456.

Partes audaciæ. Cic. pro Rosc. Amer.

Pœnas cum sanguine. Virg. 2. Æn. 72.

Potum poscere. Varr. de L. L. lib. 4. 26. Pocula a potione &c. quod hæc poscunt potum.

Pretium pro sepultura aliquorum. Cic. 3. Verr. 7.

Pugnam. Liv. 2. 45. Frequentes in prætorium conveniunt, poscunt pugnam, postulant ut signum detur.

Quæstionem. Cic. 2. de Fin. 1. Quorum e numero primus est ausus Leontinus Gorgias in conventu poscere quæstionem: id est jubere dicere, qua de re quis vellet audire.

Rationem cujuscunque tribus poposceris, me redditurum contendo. Cic. pro Planc. 48.

Reum poscere aliquem, Accusare. Liv. 9. 26. Et privatis dictatorem poscere reum verecundiæ non fuit.

Sumptum jamne poscet ad id Scaptius? Alia exemplaria legunt, Sumptu jam nepos evadit Scaptius? Cic. 6. Att. 2.

Veniam peccatis poscere. Hor. 1. Serm. 3. 75.

Vitam poscere. Ovid. 9. Met. 605.

Poscere, duobus Accusativis junctum. Cic. 3. Verr. 7. Rapiunt eum ad supplicium dii patrii, quod iste inventus est, qui e complexu parentum abreptos filios ad necem duceret, & parentes pretium pro sepultura liberûm posceret.

Deos poscere aliquem, A diis reposcere ereptum. Hor. 1. Carm. 24. 12.

Puerum poscere aliquid, A puero. Ovid. 1. Amor. 4. 30.

Munus amantem poscere. Ovid. 3. de Arte Am. 805.

Nummos magistratum Sicyonium poposcit. Cic. 3. Verr. 44.

Veniam deos poscere. Virg. 4. Æn. 50.

Poscere in prælia, Provocare. Virg. 8. Æn. 614.

Aut acrem dubites in prælia poscere Turnum. Idem 11. Æn. 221.
— solum posci in certamina Turnum.

Clamore aliquem poscere. Plaut. Curc. 5. 3. 5.

Poculis majoribus poscere. V. POCULUM.

Olympo poscor. Virg 8. Æn. 533. h. e. Aut de Olympo poscor, aut certe in Olympum poscor. Servius. [Dativus est Olympo.

Poscere palmam, Accipere. Varro Parmenone, In argumentis Cæcilius poscit palmam, in ethesin Terentius, in sermonibus Plautus Nonius 4 377.

Poscere, Requirere, aut Exigere. Plin lib. 18. cap. 28. Aratione per transversum iterata, occatio sequitur, ubi res poscit.

Ubicunque causæ, locusque poscebant. Plin. lib. 30. cap. 1.

Poscit usus. Cæs. 4. Bell. Gall. cap. 2.

Poscendi, Ger. Propert. lib. 3. 11. 13.

Nulla est poscendi, nulla est reverentia dandi.

Poscens, entis. Partic. [αἰτῶν] ut, Negare aliquid poscenti. Ovid. 2. Amor. 10. 64. Adde 4. Met. 334. & Hor. 1. Epist. 2. 62.

Poscinummius, a, um. Adj. Apul. 10. Met. p. 248. Poscinummia meretricum basia.

Pōsīdeon, i. m. [Ποσειδεών] Mensis apud Athenienses, q. d. Neptunium, qui Romanis Januarius erat. Plutarch. in Cæs. Alii Decembrem faciunt.

Pōsīdēum, i. n. vel **Posidium**, [Ποσίδειον] Promontorium & oppidum, oraculum Branchidarum appellatum, nunc Didymæi Apollinis, a litore stadiorum viginti: regione Ionia. Plin. lib. 5. cap 29.

Posidium aliud Oppidum in finibus Macedoniæ, non procul a Strymone amne, cujus meminit Plin. lib. 4. cap. 10.

Est ejusdem nominis Oppidum in Syria Libano monti subjectum, cujus meminit idem Plin. lib. 5. cap. 20. Sunt qui id Posideum appellent. Ptolemæus lib. 5. cap. 8. Vulgo *Pualo*.

Posidianæ, arum. f. in Bajano sinu sunt Aquæ calidissimæ, de quibus, quoniam incredibiles naturæ vires alioqui manifestant effectibus variis, V. Plin. lib. 31. cap. 2.

Pōsidippus, i. m. [Ποσείδιππος] Comicus fuit Cassandreus, Cynisci filius, qui fabulas triginta docuit, teste Suida.

Posidium, V. POSIDEUM.

Pōsīdōnia, æ. f. [Ποσειδωνία] Oppidum in litore Lucaniæ, postea Pæstum appellatum. Hinc Posidoniās, ātis, & Posidonius, a, um. Adj. Plin. lib. 3. cap. 5.

Trœzen quoque Peloponnesi urbs eo nomine appellata est, quod τῷ Ποσειδῶνι, id est Neptuno sacra esset. Strab lib. 8.

Pōsīdōnius, i. m. [Ποσειδώνιος] Philosophus Apamiensis ex Syria (ut Strab. lib. 14. auctor est) sed Rhodius existimatus, quia Rhodi vixit, ac philosophatus est. Fuit admodum familiaris Ciceroni, a quo se etiam institutum fuisse testatur 1. de Nat. Deor. 6. Philosophus Stoicus, discipulus & successor Panætii. Venit etiam Romam M. Marcelli tempore, scripsitque multa. Auctor Plutarchus in Cic.

Possessio, **Possessor**. V. POSSIDEO.

Possibilis. V. POSSUM.

Possĭdeo, sēdi, sessum, [κέκτημαι, κατέχω, κρατέω, ἔχω, κτῶμαι] ēre. In posse, id est in potestate sua habere. Ter. And. 4. 6. 15. Quæ illius fuerunt, possidet. [Ut Possum ex Pos sum, vel Potis sum, ex deinde Potessum, sic Possideo ex Pos sedeo, vel Potis sedeo factum, plenamque Potestatem habere significat. V. Paul. l. 1. Possessio. D. de Acquir. vel amitt. poss.

Tenere & Possidere. Cic. pro Quint. 89. Omnia autem bona possessa non esse constitui, quod bonorum possessio spectetur, non in aliqua parte, sed in universis, quæ teneri ac possideri possint.

Sua

Sua esse omnia, atque a se possideri, sicut propria, volunt philosophi. Cic. 1. de Orat. 217.
Ab aliquo possidere. V. Uti via ab aliquo, in UTOR.
Agros possidere. Cic. 1. de Lege Agrar. 10.
Bona ex edicto, Vulgo Per decretum & adjudicationem. Cic. pro Quint. 25. Antequam doceo id factum non esse: libet mihi, C. Aquili, ex officii ratione, atque ex omnium consuetudine, rem ipsam & factum simul Sexti Nævii considerare. Ad vadimonium non venerat, ut ais, is, quicum tibi affinitas, societas, omnes denique causæ & necessitudines veteres intercedebant. Illicone ad Prætorem ire convenit? continuone verum fuit postulare, Ut ex edicto bona possidere liceret? ad hæc extrema & inimicissima jura tam cupide decurrebas, ut tibi nihil in posterum, quod gravius atque crudelius facere posses, reservares? nam quid homini potest turpius, quid vero miserius, aut acerbius usu venire? quod tantum evenire dedecus? quæ tanta calamitas inveniri potest? Pecuniam si cuipiam fortuna ademit: aut si alicujus eripuit injuria: tamen dum existimatio est integra, facile consolatur honestas egestatem. At non nemo, aut ignominia affectus, aut judicio turpi convictus, bonis quidem suis utitur: alterius opes, id quod miserrimum est, non exspectat: hoc tamen in miseriis adjumento & solatio sublevatur.
Bona publice possidere, id est quod *In manum regiam ponere* dicimus. Cic. 11. Philipp. 15. Itaque non assentior solum, sed etiam gratias ago Q. Fusio; dixit enim severam, gravem, Republica dignam sententiam: judicavit hostem Dolabellam, bona ejus censuit publice possidenda. Budæus.
Bona tibi pater sine diminutione possideat, nec socium hæreditatis accipiat, qui non habet luctus. Plin. in Paneg. cap. 38.
Communiter aliquid possidere cum aliquo. Cic. pro Rosc. Amer. 108. Cur quæ reliqua sunt, iste Roscius omnia cum Chrysogono communiter possidet?
Domum alterius. Cic. pro Domo 110.
Feras possidere. V. FERUS, a, um.
Fiduciam sibi commissam tenere ac possidere. Cic. pro Flacc. 51.
Forum armatis catervis hominum perditorum. Cic. pro Domo 110.
Hominem totum, In potestate habere. Cic. 5. Verr. 158. Quibus rebus non sensim, atque moderate ad istius amicitiam arrepserat, sed brevi tempore totum hominem, totamque ejus Præturam possederat.
Imaginem vel nomen alterius. Plaut. Amphit. 1. 1. 303.
Ingenium inverecundum animi. Cic. 1. de Invent. 73.
Me triclinia possident. Plin. 2. Epist. 3. Quid balineum illud, quod plurimus sol implet, & circumit? quid triclinia illa popularia? illa paucorum? quid popinæ? quid cubicula diurna, nocturnaque? possidentne te, & per vices partiuntur?
Multa. Hor. 4. Carm. 9. 45.
Opes. Ovid. 3. Amor. 8. 54.
Palmam. Plaut. Mostel. 1. 1. 31.
Regnum. Ovid. 3. Fast. 631.
Veritatem. Cic. pro Rosc. Com. 17.
Vim magnam, magnam necessitatem, magnam religionem possidet paternus maternusque sanguis, Cic. pro Rosc. Amer. 66.
Mores in se possidere. Plaut. Truc. prol. 13.
Hæc hujus sæculi mores in se possidet.
Plus fidei quam artis, plus veritatis quam disciplinæ possidet in se. Cic pro Rosc. Com. 17.
Æquor sub pectore possidere. Ovid. 4. Met. 689. De bellua, cui Andromeda fuit exposita, estque emphasis, qua belluæ magnitudo monstratur.
Possideri, Passivum. Cic. 2. Att. 18. Habet etiam Campana lex exsecrationem in concione candidatorum, si mentionem fecerint, quo aliter ager possideatur.
Omnia possidentur. Lucret. lib. 1. 391.
Utenda ac possidenda bona alicui tradere. Cic. 4. Verr. 46. Quæ bona, is qui testamentum fecit, huic Heraclio, antequam est mortuus omnia utenda ac possidenda tradiderat.
Possessum publice in bona alicujus mittere. Liv. 38. extr. In bona deinde L. Scipionis possessum publice Quæstores Prætor misit. V. Bona ex edicto, item Publice possidere supra.
POSSIDO, possidis, tertiæ conjugationis, quo usi sunt veteres. ut Possidam, futurum. Lucret. lib. 1. 388.
— nempe aer omne necesse est
Inter corpora quod fiat, possidat inane. I. e. Possideat, occupet. Lambinus.
POSSIDENS, entis. Partic. Hor. 4. Carm. 9. 45.
Non possidentem multa vocaveris
Recte beatum.
Italiam possidentes. Justin. 20. 1. 4.
POSSESSUS, a, um. Partic. [κτηθείς] Lucan. lib. 2. 610.
Urbs est Dictæis olim possessa colonis. Ovid. 1. Amor. 2. 8.
Et possessa ferus pectora versat amor.
Usu possessum, Vide in Refert ex Verrio. H. St.
POSSESSIO, ōnis. f. [κτῆσις, κτῆμα, κλῆρος, ἐγκτησις, ἐπικράτεια, ἀπολαυστικὸν, νομὴ, κτήματα] Cic. in Parad. 6. Etenim si isti callidi rerum æstimatores prata & areas quasdam magno æstimant, quod ei generi possessionum minime quasi noceri potest.
Possessio est, ut definit Gallus Ælius, usus quidam agri, aut ædificii, non ipse fundus, aut ager. Non enim possessio est, (nisi in iis) rebus, quæ tangi possunt. (Auctore Prætore,) qui dicit se possidere, is vere potest dicere. Itaque in legitimis actionibus, nemo ex his, qui (litigant) possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit, ut Prætor his verbis utatur, Uti nunc possidetis eum fundum, Q. D. A. (i. e. quo de agitur.) quod nec vi, nec clam, nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis, adversus ea vim fieri veto. Hæc Festus, cui quidem locum ejus restituit Ant. Augustinus.
Caduca & vacua possessio. Cic. 3. de Orat. 120. Nostra est, inquam, omnis ista prudentiæ doctrinæque possessio, in quam homines, quasi caducam, & quasi vacuam, abundantes otio, nobis occupatis, involaverunt.
Fiduciaria possessio, quam *Sub manu regia possidere* vocant, quasi fide data acceptam. Livius lib. 32. 38. pr. Optimum ratus Nabidi eam Lacedæmoniorum tyranno, velut fiduciariam dare, ut victori sibi restitueret: si quid adversi accidisset, ipse haberet. De Corintho loquens, quam Philippus Nabidi ea lege dederet, ut si victor ex bello redisset, Nabis ei restitueret. Budæus. V. Fiduciarius in FIDUCIA.

Incerta possessio. V. INCERTUS.
Paternæ possessiones. Cic. 2. de Lege Agr. 83.
Relictæ. Cic. 1. de Lege Agr. 3. Utrum tandem hanc silvam in relictis possessionibus, an in Censorum pascuis invenisti?
Vacua. Cæsar. 3. Bell. Civil. cap. 112.
Voluptariæ. Cic. 12. Att. 25. Voluptarias enim possessiones nolet Silius.
Cedere possessione. V. CEDO.
Consistere in possessione judicii & defensionis. Cic. 2. de Orat. 200.
Decedere de possessione. Cic. 2. de Lege Agr. 67.
Depelli possessione sua. Cic. 3. de Orat. 106.
Detrahere aliquid de possessione, ac fidem acquirere. Cic. 2. Catil. 28.
Deturbari non solum spe, sed certa re & possessione. Cic. 12. Fam. 25.
Dimovere & dejicere aliquem de possessione. Cic. 2. de Lege Agr. 80.
Dare possessionem secundum tabulas. Cic. in Topic. 50. Si statuissemus ex edicto Prætoris secundum eas tabulas possessionem dari, quas is instituisset, cui testamenti factio nulla esset.
Dare ex edicto possessionem bonorum alicujus. Cic. 7. Fam. 22.
Datæ hæreditatum possessiones. Cic. 1. Philip. 62.
Exturbare e possessione aliquem. Cic. pro Sulla, 71.
Irruere temere in alienas possessiones. Cic. 1. de Orat. 41.
Mittere in possessionem. V. MITTO.
Mittere in bonorum alicujus possessionem. Cic. 1. Verr. 56.
Movere possessione. V. MOVEO.
Notare urbanas & rusticas possessiones, & aliorum pecunias æstimare. Cic. 5. Philip. 20.
Occupare possessionem laudis. Cic. 10. Fam. 7.
Pellere aliquem possessione. Cic. pro Milon. 75.
Permanebit in possessione victoriæ Respublica. Cic. 10. Fam. 21.
Permanet certa & stabilis sua cuique possessio amicitiarum. Cic. de Amicit. 55.
Ponere in libertatis possessionem pedem. Cic. 3. Philip. 28.
Proficisci in possessionem. Cic. pro Quint. 85.
Recuperare possessionem amissam. Cic. 3. de Orat. 108.
Retinuerunt in possessione sua juris Civilis cognitionem atque interpretationem principes. Cic. 2. Off. 65.
Retinere aliquem in sua possessione. Cic. 1. Att. 16.
Spectatur bonorum possessio, non in aliqua parte, sed in universis quæ teneri & possideri possunt. Cic. pro Quint. 89.
Sem. ut, Esse in possessione bonorum. Cic. pro Cæcin. 16.
Tenere possessiones paternas. Cic. 7. Fam. 21.
Tueri latitudinem possessionum. Cic. 2. de Lege Agrar. 67.
Venire in suam possessionem. Cic. 1. Off. 134. Nec vero, tanquam in possessionem suam venerit, excludat alios, sed cum reliquis in rebus, &c.
Usurpare possessionem. Cic. 3. de Orat. 108.
Possessiones appellantur agri late patentes, publici, privatique, qui non mancipatione, sed usu tenebantur: & ut quisque occupaverat, colidebat. Hæc quoque Festus. Ant. Aug. Colebat. Al. Possidebat. V. Vet. Auct. de Limit. p. 292. Edit. Goes.
Possessio, pro ipsis Bonis immobilibus aliquando sumitur, sive pro Fundo. Cic. 13. Fam. 5. Is habet in Volaterrano possessionem.
Cui tanta possessio est, ut liberaliter possit vivere, dives est. Cic. in Parad. 6. Plura supra exempla V.
Possessio, per translationem. Cic. 4. Acad. 132. Est enim inter eos non de terminis, sed de tota possessione contentio.
POSSESSIUNCULA, æ. f. diminut. [κτημάτιον] Cic. 13. Att. 23. Omni enim asseveratione affirmo, quod mihi credas velim, mihi majori offensioni esse, quam delectationi possessiunculas meas.
POSSESSUS, ûs. m. Apul. Apol. p. 282. Elmenh. Plurimis rebus possessu careo, usu fruor.
POSSESSOR, ōris. m. [κτήτωρ] Qui rem quamcunque possidet. Cic. 2. Off. 78. Aut agrariam rem tentant, ut possessores pellantur suis sedibus. Agelli possessor. Virg. 9. Ecl. 3.
Bonorum acerrimus possessor, expulsor, ereptor. Cic. pro Quint. 30.
Habebat tantum quisque possessor, quantum divisor reliquerat Antonius. Cic. 5. Philipp. 20.
POSSESTRIX, Icis. f. a Possidendo. Afran. Liberto, Tuas monilis possestricem. Ita Tonstrix, ita Impulstrix, &c. Nonius, 2. 631.
POSSESSŌRIUS, a, um. Adj. Tryphoninus in l. pen. § Sed nunquid. D. de bon. libert. Sed nunquid Prætor ei denegare possessorias actiones debeat. Libro quinto Pandectarum titulus est, De possessoria hæreditatis petitione.
POSSESSĪVUS, a, um. Adj. [κτητικός] Quod possidetur, quo utuntur Grammatici. Quintil. lib. 1. cap. 5. de virtut. & vit. oration. in quibus patrium pro possessivo dicitur.
POSSUM, pŏtes, pŏtui, [δύναμαι, ἐγχωρέω, κρατέω, ἰσχύω, ἐξισχύω, κρατιστεύω, ἐξουσιάζω, οἷός τ' εἰμι] posse. notæ significationis. Ter. in prol. Heaut. 27.
Ne plus iniquûm possit, quam æquûm, oratio. De origine infra V.
Assequi nullis litteris possum, ut exprimam. Cic. ad Brut. 15.
Posse ad. Cic. 1. de Divin. 16. Quid scammoniæ radix ad purgandum, quid aristolochia ad morsus serpentium possit.
Ad obtinendas causas posse plurimum. Cic. in Orat. 69. Is qui in foro causisque civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, ut flectat; probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriæ: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum.
Posse apud aliquem plurimum. Cic. 5. Verr. 130. Loquebantur decumani palam, & præter ceteros is, qui apud istum plurimum poterat, maximosque agros populabatur, Apronius.
Apud aliquem amicitia, beneficiis, dignitate plurimum posse. Cic. pro Rosc. Amer. 4.
Corradi potest. Plaut. Pœn. 5. 6. 26.
Trecentos Philippos, credo, corradi potest.
Sed tamen quod fieri poterit, non negligam. Cic. 3. Q. Frat. 5.
Fieri nihil potest, nihil accidere, nihil evenire, nisi, &c. Cic. 2. de Divin. 19.
Fieri potest, ut. Ter. And. 4. 2. 16.
Si poterit fieri ut ne pater per me stetisse credat,
Quo minus hæ fierent nuptiæ, volo: sed id non poterit.
Potest fieri ut fallar. Cic. 13. Fam. 73.
Potest, pro Potest fieri. Plaut. Pseud. 2. 2. 38.

Poteſt ut alii ita arbitrentur, & ego ut ne credam tibi.
Poterat utrumque præclare, pro Utrumque fieri poterat. Cic. 1. Fam. 7. Poterat utrumque præclare, ſi eſſet fides, ſi gravitas in hominibus Conſolaribus. Budæus.
Nominare poſſum ex agro Sabino ruſticos, vicinos & familiares meos, quibus abſentibus nunquam fere ulla in agro majora opera fiunt, non ſerendis, &c. Cic. de Senect. 24.
Neſcire non poſſum diutius, quomodo jam ſe habeat tota res Brundoſina. Cic. 9. Att. 3.
Non poſſum, quin exclamem. Cic. 2. de Orat. 39.
Non poterit, quin. Cic. 2. de Orat. 66. De muſicis rebus non poterit, quin dicat, hoc onere ſuſcepto recuſare.
Non potuit, quin ſuo ſermone aliquem familiarium participaverit. Subaudi, Continere ſe. Plaut. Milit. 2. 2. 107.
Non poteſt, pro Non eſt poſſibile, ut vult Budæus. Ter. Phorm. 2. 1. 72.
— non, non ſic futurum eſt: non poteſt. [Subauditur Fieri.
Non omnia poſſumus omnes. Virg. 8. Ecl. 63.
Poteſt per ſe. Cic. de Amicit. 26. Quod quiſque minus per ſe ipſe poſſet, id acciperet ab alio, viciſſimque redderet. V. Minor, in PARVUS.
Per vim poſſe. Cic. pro Quint. 69. Qui tum & poterant, per vim & ſcelus, plurimum. [Hic eſt Pollere, Potentem eſſe. conf. infra.
Quam maxime potero, dabo operam ut breve id faciam. Cic. in Salluſt.
Quam poſſum maxime voce dico. Cic. pro Domo 95.
Quam poſſunt molliſſime ſubſternunt nidos aves. Cic. 2. de Nat. Deor. 129.
Quoad poſſem & mihi liceret, a ſenis latere nunquam diſcederem. Cic. de Amicit. 1.
Quoad poteſt, Quoad poſſibile eſt. Cic. 2. Att. 7. Incende hominem, amabo te, quoad potes. Sic
Quantum poteſt. Ter. Eun. 5. 1. 20. Comprehendi jube quantum poteſt. Budæus.
Quantum potui per ætatem, avidiſſime contuli. Plin. 2. Epiſt. 16.
Si potes juva me conſilio, & tamen iſta quantum potes provide. Cic. 7. Att.
Poſſum ſcire, quo profectus, cujus ſis, aut quid veneris? Plaut. Amphit. 1. 1. 190.
Huc face ad me venias, ſiquid poteris. Ter. Andr. 4. 2. 29.
Dignitatem noſtram, ut poteſt in tanta hominum perfidia, retinebimus. Cic. 1. Fam. 2. [Subaudi Fieri.
Sic tueor, ut poſſum, concordiam. Cic. 1. Att. 14.
Sic ei te commendavi & tradidi, ut graviſſime diligentiſſimeque potui. Cic. 7. Fam. 17.
Poteſt, cum Ablativo. Cæſar 1. Bell. Gall. 9. Gratia & largitione apud Sequanos plurimum poterat. Nonnunquam cum præpoſitione: ut Ter. in prol. Heaut. 13.
Sed hic actor tantum potuit a facundia,
Quantum ille potuit cogitare commode.
Qui neque uſu ſatis, & ingenio parum poſſum. Cic. pro Quint. 2.
Poſſum, geminatum. Quintil. lib. 10. cap. 5. Nobiſcum contendere poſſumus, cum aliis non poſſumus.
Tantum poteſt in dicendo hæc res, ut ad vincendum nulla plus poſſit. Cic. 2. de Orat. 180.
Minimum nunc quidem poteſt, ſed poſſit neceſſe eſt, Reſpublica. Cic. 4. Fam. 13.
Poteſt, pro Debet. Cic. 2. Att. 9. Feſtive, mihi crede, & minore ſonitu quam putaram, orbis hic in Repub. eſt converſus: citius omnino quam potuit: id culpa Catonis. Quam potuit, ſubaudi, Per publicas rationes. Potuit, i. e. Licuit, debuit, æquum fuit. Rurſus epiſt. 16. Potuerit intercedi necne, nihil ad ſe pertinere. h. e. Debuerit. Et in orat. pro Domo, 11. Nam quum ingraveſceret annona, ut jam plane inopia ac fames, non caritas timeretur, concurſus eſt ad templum Concordiæ factus, Senatum illuc vocante Metello Conſule; qui ſi verum fuit, ex dolore hominum & fame, certe Conſulem cauſam ſuſcipere, certe Senatus aliquid conſilii capere potuit.
Poſſe, pro Valere & bene habere. Cic. 2. Tuſc. 44. Nihil enim dolet niſi pes: poſſunt oculi, poteſt caput, latera, pulmones: poſſunt omnia.
POTIN' & POTIN' ES, [μῶν δύνασαι] pro Poteſne. Ter. Andr. 2. 6. 6.
Potin' es mihi verum dicere? D. nihil facilius. Idem Adelph. 4. 1. 23. Potin' es ut deſinas? Plaut. Amph. 3. 2. 22. Potin' es ut abſtineas manum? Idem Epid. 1. 60. Potin' uti moleſtus ne ſies. [Non eſt a Poſſum, ſed a Potis ſum antiquorum arceſſendum, Potin' es, pro Potis ne es, vel antique Potine es. Inde Potin, ut Vin, pro Viſne, Satin pro Satiſne &c.
PŎTESSUM [δύναμαι] pro Poſſum. Ter. Eun. 4. 3. 23.
At pol ego amatores audieram mulierum eos eſſe maximos,
Sed nihil poteſſe.
Quædam exemplaria legunt hoc loco, Poſſe. Plaut. Aulul. 2. 4. 30.
Cenſen' talentum magnum exorari poteſſe
Ab iſto ſene?
Poteſſem, poteſſes, poteſſet; optativus antiquus. Lucil. lib. 5.
Nam ſi, quod ſatis eſt homini, id ſatis eſſe poteſſet,
Hoc ſat erat: nunc quum hoc non eſt, qui credimus porro
Divitias ullas animum mi explere poteſſe?
Poteſtur, [δύναται] pro Poteſt, frequens apud antiquos, teſte Nonio. 10. 34. Pacovius, Siqua poteſtur inveſtigari via. Lucret. lib. 3. 1023.
Quod tamen expleri nulla ratione poteſtur. conf. Feſt.
PŎTENS, entis. [δυνάμενος] Partic. Tempus ſignificat: ſed Accuſativo jungitur nominum, vel Infinito, nec comparationem accipit. ut, Potens pugnare, vel bella facere. Ulpian. in l. Si ambo D. de compenſation. Si quis igitur compenſare potens ſolverit: condicere poterit, quaſi indebito ſoluto.
Potens [δυνατὸς, δυνάστης, ἰσχυρὸς, κρατερὸς, ἱκανὸς] Genitivo jungitur: ut, Potens maris, & comparationem accipit. Ter. Adelph. 3. 4. 56.
Quam vos facillime agitis, quam eſtis maxime
Potentes, dites, fortunati, nobiles. Cic. pro Quint. 70. Si propter partium ſtudium potens erat Alfenus, potentiſſimus Nævius.
Corporis potens, Virium ſuarum. Curt. lib. 9. 5. 13. Sed ne ſic quidem potens corporis, rurſus in genua procumbit.
Deorum potens. Plin. in Paneg. cap. 78. extr. Annuas, Cæſar, optantibus, quibuſque apud deos eſſe conſuaſti, quorum potens es, votorum compotes facias. Sed emendati libri præferunt, Quorum potes ipſe.

Cypri potens Venus, i. e. Domina. Hor. 1. Carm. 3. 1. A Græcis ſumptum, qui ita loquuntur, κρατοῦσα Κύπρου.
Frugum potens Ceres. Ovid. 3. Amor. 10. 35.
Imperii potens, Qui imperium obtinet. Tacit. 11. Ann. 31. Budæus. Liv. 22. 42. extr.
Mentis nec potens truculentus Atreus. Senec. Thyeſt. 7.
Nemorum potens virgo. Stat. 9. Theb. 608. Epitheto Dianæ.
Pugnæ & fugæ potens. Liv. 8. 39. pr. Neque pugnæ, neque fugæ, ſatis potentes cæduntur.
Regni potens, Regno maturus. Livius 24. 4. extr. Juvenem jam eſſe dictitans Hieronymum, ac regni potentem. Budæus.
Scelerum potens. Stat. 11. Theb. 57.
Sui potens. Liv. 26. 13. Dum liber, dum mei potens ſum.
Tempeſtatum potens. Virg. 1. Georg. 27. Idem 1. Æn. 84.
Nimborumque facis tempeſtatumque potentem.
Voti aliquem potentem facere. Ovid. 8. Met. 80.
Uteri potens diva, Juno. Ovid. 9. Met. 315.
Potens, ablativo junctum: ut, Armis potens. Virg. 1. Æn. 535.
Claſſe viriſque potens. Ovid. 13. Epiſt. 59.
Ferro potentes. Propert. lib. 3. 22. 21.
Muneribus Veneris potens. Hor. 4. Carm. 10. 1.
Nobilitate. Ovid. 13. Met. 22.
Opibus potens Roma. Ovid. 4. Faſt. 255.
Oppidis centum potens Crete. Hor. 3. Carm. 27. 33.
Pietate potentes. Propert. lib. 3. 22. 21.
Proditione potens. Ovid. 8. Met. 56.
Venere turpi potens libido. Senec. Octav. 7.
In Compoſitis, Armipotens, Bellipotens, Omnipotens, Viripotens. H. St. At hic nec Genitivus, nec Ablativus eſt, verum compoſitionis modus & in aliis uſitatus, ut Armiger, Armiſonus &c.
Civis potens. Hor. Epod. 2. 8.
Civitas ampla & potens. Cic. 2. de Invent. 169.
Dextra. Virg. 7. Æn. 234.
Dominator. Senec. Herc. fur. 13.
Dominus. Virg. 6. Æn. 621.
Factum. Claud. 4. Conſ. Hon. 220.
Herbæ. Virg. 7. Æn. 19.
Ignis ſacer, nimiumque potens. Senec. Hippol. 3. De igne amoris.
Juſtitia. Hor. 2. Carm. 17. 15. Fatum intelligit.
Manus potentes terra marique. Hor. in Carm. ſecul. 53.
Matrona potens. Hor. de Arte Poet. 116.
Nomen potens maris. Senec. Hippol. 5.
Populus. Ovid. 5. Faſt. 709.
Regna. Ovid. 2. Amor. 1. 13.
Tectus. Ovid. 12. Met. 308.
Potens, pro Potiens. Hor. 1. Carm. 5. 15. — potenti
Veſtimenta maris deo. i. e. Neptuno maris potienti. Quanquam non me fugit etiam Neptuno poſſe dici permiſſam maris poteſtatem, eoque Potentem maris appellari: ſed priorem ſequitur Turnebus. [Quod nollem factum. Nulli poetæ æque familiaris eſt, ac Horatio, hic helleniſmus.
Compar. Tanto potentior. Ovid. 14. Met. 657.
Armis potentior. Ovid. 6. Met. 678.
Potentiore ad. Quintil. lib. 6. cap. 1. Tanto ſunt quadam portione ad afficiendum potentiora, quum velut ipſorum ora dicuntur.
Auro nihil potentius. Ovid. 3. Amor. 8. 29.
Superl. In affectibus potentiſſimus. Quintil. lib. 6. cap. 2.
Argumenta potentiſſima. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Potentiſſimus odor. Plin. lib. 13. cap. 2.
Potentiſſima in toto orbe terrarum Græcia. Plin. lib. 28. cap. 7.
Contumaciam potentiſſimorum virorum nunquam tuli. Cic. 6. Att. 3.
Potens, entis. ſubſtant. Lucan. lib. 1. 271.
— libertatemque tueri
Auſus, & armato plebi miſcere potentes.
Ex humili potens. Hor. 3. Carm. 30. 12.
Florens & potens. Cic. pro Domo 49. Itaque quum tu, florens & potens, per medium forum popularis volitares, &c.
Inops vir, Fortunatus & potens, contraria. Cic. 2. Off. 69. Sed quis eſt tandem, qui inopis & optimi viri cauſæ non anteponat in opere danda gratiam fortunati & potentis?
Potens & factioſus. Auctor ad Herenn. lib. 2. 40. Ut ſi quis potens ac factioſus in concione dixerit, ſatius eſt uti regibus, quam malis legibus.
Potens, gratioſus, diſertus homo. Cic. pro Cœl. 22.
Contra potentes ne quid ſtulte, ne quid temere, dicam aut faciam reliquum eſt. Cic. 9. Fam. 16.
Tribuere infinita potentibus. Cic. ad Brut. 4.
Maxime potens. V. MAGIS.
Fortuna potentem me fecit. Ovid. 10. Met. 603.
PŎTENTER, Adv. [κατὰ δύναμιν] ut, Res potenter lecta, h. e. Juxta vires electa. Hor. de Arte Poet. 40.
Compar. Quintil. lib. 6. cap. 4. Quod in altercatione fit potentius.
Superl. Quintil. Decl. 274. Potentiſſime dicere.
POTENTIA, æ f. [δύναμις, ἰσχὺς, ἐπικράτεια, κράτος, ῥώμη, ἀλκή] contrarium habet Impotentia. Virg. 1. Georg. 92.
Ne tenues pluviæ, rapidive potentia Solis
Acrior. Ovid. 7. Met. 537.
Inque feris ſubiti deprenſa potentia morbi eſt.
Ventoſa potentia Neptuni. Ovid. 2. Amor. 16. 27.
Potentia oculi. V. OCULUS.
Potentia, pro Auctoritate & opibus civilibus. Cic. 2. de Invent. 169. Potentia eſt ad ſua conſervanda, & alterius obtinenda idonearum rerum facultas.
Cupido potentiæ. Tacit. 2. Hiſt. 38.
Prompta potentia. Tacit. 12. Ann. 44.
Subjecta invidiæ. Juven. 10. Sat. 56.
Sempiterna. Tacit. 3. Ann. 30.
Vaſta. Ovid. 2. Met. 520.
Potentia in vi poſita eſt & armis. Cic. ad Brut. 10.
Opum potentiæ. Cic. 3. Off. 36. Hinc opum nimiarum potentiæ non ferendæ.

Conſequi

Digitized by Google

Consequi potentiam. Idem 3. Off. 82. Qui omnia recta & honesta negligunt, dummodo potentiam consequantur.
Concupiscere opes violentas, & minime ferendam potentiam. Cic. 5. Philip. 29.
Criminari invidiose potentiam alicujus. Cic. pro Milon. 12.
Dimicant de sua potentia homines. Cic. 7. Att. 3.
Dominatus potentia. Cic. pro Cæcin. 72. Nimia ista, quæ dominatur in civitate, potentia.
Esse in magna potentia. Cic. pro Muren. 25. Erant in magna potentia qui consulebantur: a quibus etiam dies, tanquam a Chaldæis, petebantur. i.e. In auctoritate magna in Repub.
Esse sine potentia. Plin. 3. Epist. 7.
Vis, potentia, potestas. Cic. pro Domo, 80. Quæ nec vis temporum, nec potentia magistratuum, nec res tum judicata, nec denique universi Populi Rom. potestas, quæ ceteris in rebus est maxima, labefactare possit.

Potentiālis, e. Adj. Vox a Grammaticis ficta, ut Potentialis modus, ut apud Hor. Invideas, pro Invidere possis, quidam dicunt sumi potentialiter. Cruq. in Hor. 179. col. priore in fine. H. St.

Potentialiter, Adv. Sidon. 7. Epist. 14. Cui me animus potentialiter notum facit. V. dict. præced.

Potentātus, ûs. m. [δυναστεία] Idem quod Principatus. Cæsar 1. Bell. Gall. 31. Hic quum tantopere de potentatu inter se multos annos contenderent, factum esse, &c. ubi Gallat. V.
Æmulo potentatûs inimicus. Liv. 26. 38.

Potentator, ōris. m. Tertull. de Resurr. carn. cap. 23. Solus potentator & rex regnantium.

Potestas, ātis. f. pro Vi accipitur, [δύναμις, ἐξουσία, αὐθεντία] Potestas, inquit Perottus ex Paulo, De Verb. signific. l. Potestatis, plura significat. In persona magistratuum, imperium: in persona liberorum, patriam auctoritatem: in persona servorum, dominium. At quum agimus de noxæ deditione cum eo, qui servum non defendit, præsentis corporis copiam & facultatem.
Potestas & Facultas. Cic. 2. de Invent. 24. Sin fuisse aliis quoque causa faciendi videbitur, aut potestas aliis defuisse demonstranda est, aut facultas, aut voluntas.
Potestas adipiscendi, &c. Plaut. Epid. 2. 1, 13.
Quocunque tempore mihi potestas præsentis tui fuerit, tu eris, &c. Cic. 1. Fam. 9.
Quidlibet audendi æqua poetis & pictoribus potestas. Hor. de Arte Poet. 10.
Nutus atque Potestas deorum. Cic. 3. in Catil. 18. Hanc urbem deorum immortalium nutu atque potestate administrari.
Optio & Potestas. Cic. in Vatin. 48. An erit hæc optio & potestas tua, ut, &c.
Vis omnis ac potestas deorum. Cic. 3. de Nat. Deor. 88.
Potestas omnium rerum, & Dominatus. Cic. 2. de Nat. Deor. 29. Itaque necesse est illud etiam, in quo sit totius naturæ principatus, esse omnium optimum, omniumque rerum potestate dominatuque dignissimum. Cic. 2. de Lege Agr. 37. Hoc parvum argumentum vobis erit, a certis hominibus dominationem potestatemque omnium rerum quæri, quum videatis eum, &c.
Firma mrum. Valer. 4. Argon. 12.
Fracta & pæne translata. Claud. 2. Conf. Stil. 225. Urbis scil.
Immensa deûm. Lucret. lib. 5. 1208.
Invidiosa. Claud. 2. in Eutrop. 554.
Justa potestas est illi in ambos. Hor. 2. Serm. 7. 62.
Justa & legitima. V. LEX.
Lenis. Claud. 2. in 1. Conf. Stil. 167.
Summa. Senec. Thyeste 5.
Tranquilla. Claud. Conf. Mall. Theod. 239.
Violenta. Claud. Conf. Mall. Theod. 240.
Vivata corporis atque animi. Lucret. lib. 3. 557. Alii legunt, Animai innata potestas.
Accipere. V. ACCIPIO.
Adimere. V. ADIMO.
Cadere in potestatem. V. CADO.
Concedere peccandi potestatem alicui. Cic. 12. Philip. 26.
Continere in sua potestate aliquos. Cic. 2. in Catil. 26.
Deducere alicujus potestatem. V. DEDUCO.
Deferre potestatem alicui tribuendorum beneficiorum. Cic. pro Corn. Balb. 37. Potest esse ulla denique majestas, si impedimur, quo minus per Pop. Rom. beneficiorum virtutis causa tribuendorum potestatem imperatoribus nostris deferamus?
Divisa spatio potestas. Lucret. lib. 3. 264.
Dari potestatem rei faciendæ. Cic. 10. Fam. 13. Ut primum potestas data est augendæ dignitatis tuæ, nihil prætermisi, &c.
Dare respirandi potestatem. Cic. pro Quint. 87.
Dare eligendi potestatem. Cic. 2. de Invent. 2.
Eripere potestatem. Cic. in Vatin.
Facere potestatem. Cic. 2. in Catil. 12. Si quid de his rebus dicere vellet, feci potestatem.
Facere conveniendi sui potestatem omnibus. Cic. 8. Philip. 31.
Facio interpellandi tibi potestatem. Cic. pro Rosc. Amer. 73.
Facta est libera mihi potestas loquendi. Cic. Anteq. iret in exsil. 27.
Facere potestatem sui. Cic. 2. Q. frat. 2. Quod quum Gabinium de ambitu vellet postulare, neque Prætores diebus aliquot adiri possent, vel potestatem sui facerent, in concionem ascendit.
Gliscit potestas. Tacit. 3. Ann. 69.
Habere potestatem. Cic. pro Corn. Balb. 37. Si præmii tribuendi potestatem nullam haberemus.
Habere summam potestatem in aliquo loco. Cic. 2. Q. frat. 1.
Habere summam potestatem alicujus. Cic. in Sallust. 23. Qui eo tempore summam tui potestatem habuit.
Habere aliquem in sua potestate. Cic. ad Brut. 4. Et 4. Verr. 135. Quadruplatorum quicquid erat, habebat in potestate.
Habere vitæ necisque potestatem in aliquem. Cic. pro Domo 77.
Habeo ducendi liberum spiritum nullam potestatem. Cic. Anteq. iret in exsil. 27.
Habere jus potestatemque impendendi. Cic. 12. Philip. 30.
Ostendere suam potestatem in aliquem. V. OSTENDO.

Patet late potestas ejus. Cic. 4. Fam. 7.
Permittere decernendi potestatem aliquibus. Cic. Post red. in Senat. 3.
Permissa potestas. Valer. 8. Argon. 424.
Pervenire in potestatem alicujus. Cic. pro Lege Manil. 32. Quum duodecim secures in prædonum potestatem pervenerint.
Poni in potestate alicujus. Cic. 2. de Fin. 86. Si modo sit aliquid esse beatum, id oportere totum poni in potestate sapientis.
Privare aliquem potestate faciendi aliquid. Cic. 5. Fam. 2.
Prorogata fortunæ potestas in nos. Cic. 1. Q. frat. 1.
Recisa orandi potestas. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Reddere potestatem certaminis victo. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Redigere aliquos in suam potestatem. Cic. 5. Philip. 46. Equites, sagittarios, elephantos in suam Populique Rom. potestatem redegerit.
Redigere aliquem in suam ditionem ac potestatem. Cic. 2. de Lege Agr. 73.
Retinere in potestate. Cic. Fam. 12.
Sum. ut, Esse in potestate alicujus. Plaut. Mostel. 1. 2. 54.
Esse in ditione ac potestate alicujus. Cic. pro Quint. 6. Omnes quorum in alterius manu vita posita est, sæpius illud cogitant, quid possit is, in cujus ditione ac potestate sunt, facere, quam, &c.
Esse in potestate alicujus, Ex ejus consilio pendere, ei obtemperare. Cic. 2. Q. frat. 9. Totum ei negotium permisi, meque in ejus potestate dixi fore. [Sic sæpe Liv. In senatus, Patrum, Consulum &c. potestate.
Est in potestate tua. Cic. 4. Verr. Petis a me, quod in tua potestate est, ut id tibi facere ne liceat?
Esse in potestatem. V. IN.
Esse sub potestate alicujus. Liv. 24.
Est malefaciendi mihi potestas. Plaut. Stich. 1. 2. 60.
Est potestas tibi servandi illum. Ter. Andr. 3. 3. 10.
Fuit potestas liberius vivendi. Ter. Andr. 1. 1. 25.
Fuit potestas tibi quotidie hominis admonendi. Cic. pro Quint. 46.
Potestas non fuit mittendi. Cic. 11. Att.
Est potestas certorum hominum, h.e. Habeo certos homines ad manum. Cic. 1. Fam. 7. Quoties mihi certorum hominum potestas erit, quibus recte dem, non prætermittam, &c.
Est integra nobis judicandi potestas. Cic. 4. Acad. 8.
Est sita in eorum potestate nostra salus. Cic. Anteq. iret in exsil. 12.
Est potestas ea tua, pro Potes. Ter. Heaut. 4. 3. 40.

> Metuo, quid agam. *s.* metuis? quasi non ea potestas sit tua,
> Quo velis in tempore ut te exsolvas, rem facias palam. Cic. 16.

Att. 19. Præsertim quum tota potestas hujus rei tua sit.
Erat quæ tum potestas: i. e. Quod tum fieri poterat. Cic. pro Cluent. 75. Consurgitur in consilium, quum sententias Oppianicus, quæ tum erat potestas, palam ferri velle dixisset, ut Stalenus scire posset, quid cuique deberetur.
Est summa omnium rerum potestas Populi Romani. Cic. de Arusp. Respon. 11.
Subjicere se sub potestatem. Cic. ad Heren. 2. 50.
Suscipere in potestatem, & Dimittere ex potestate. Cic. pro Cæcin. 98. Si pater vendidit eum, quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit.
Tenere aliquem in sua potestate & ditione. Cic. 3. Verr. 97. Et 1. Q. frat. 1. Tenere motum animi in sua potestate.
Tradere potestatem alicui. Cic. 1. de Orat. 226. Cui populus ipse moderandi & regendi sui potestatem quasi quasdam habenas, tradidit.
Venire in arbitrium ac potestatem alicujus. Cic. 3. Verr. 150.
Exisse de potestate proprie iratos dicimus, id est de consilio, de ratione, de mente. Cic. 4. Tusc. 77. [An De potestate mentis? H. St.
Redire in suam potestatem dicitur, Qui e potestate exierat: apud Gellium lib. 7. cap. 3. ex Catonis oratione ita legitur, Quo majore opere dico suadeoque, uti hæc res dies aliquot proferatur, dum ex tanto gaudio in potestatem nostram redeamus.
Potestas, sine adjuncto, pro Magistratu, vel, ut vocant, Officio, quod quis sub principe gerit. Plin. in Paneg. cap. 67. pr. Civile hoc erat, & hoc parenti publico convenientissimum, nihil cogere: semperque meminisse, nullam tantam potestatem cuiquam dari posse, ut non sit gratior potestate libertas. Et Suet. Cæs. cap. 17. Eodem Novium Quæstorem, quod compellari apud se majorem potestatem passus esset. Et Claud. cap. 23. Jurisdictionem de fideicommissis, quotannis, & tantum in Urbe, delegari magistratibus solitam, in perpetuum, atque etiam per provincias potestatibus demandavit.
Mansuetus & misericors in potestatibus fuit. Auctor ad Heren. lib. 3. 25.
Imperium & Potestas. Cic. 2. de Lege Agr. 36. Si hoc fieri potest, ut in hac civitate, quæ longe jure libertatis ceteris civitatibus antecellit, quisquam nullis comitiis imperium, aut potestatem assequi possit; quid, &c.
Præditus summa potestate homo. Cic. pro Domo 110. De P. Clodio Trib. pl.
Decemviralis. Tacit. 1. Ann. 1.
Extraordinariæ. Cic. pro Domo 22.
Regia. Cic. 3. de Legib. 4. Idem 1. Philip. 3. Dictaturam, quæ vim jam regiæ potestatis obsederat, funditus ex Repub. sustulit.
Abrogare potestatem. V. ABROGO.
Palam per potestatem, uno imperio totum oppidum compilarit. Cic. 6. Verr. 53.
Gerere potestates. Auctor ad Heren. lib. 3. 14. In divitiis qualis, aut paupertate cujusmodi fuerit, quemadmodum habuerit in potestatibus gerendis animum. conf. Cic. 4. Verr. 138.
Habuit regalem potestatem. Cic. de Aruspic. Resp. 54. De Sulla.
Nacti summam potestatem. V. NANCISCOR.
Permittere potestatem. Cic. 1. Q. frat. 1. Ut ea potestate, quam tu ad dignitatem permisisses, ad quæstum uteretur.
Proficisci cum potestate in provinciam. Cic. 6. Verr. 9. Neminem qui cum potestate, aut legatione, in provinciam esset profectus, tam amentem fore putaverunt.
Esse cum potestate. V. CUM.
Versari cum imperio & potestate in Repub. Cic. 1. Philip. 18.
Potestates, ipsi Principes potentes dicuntur, quos Græci Dynastas vocant, & ii qui magistratus gerunt, & judiciis præsunt. Plin. lib. 29. cap. 4. Mites præstare dominos potestatesque exorabiles. Apul. Sed jussit potestas officialem suum magna severitudine coerceri.
Magistratus & Potestas legitima. Cic. 1. Tusc. 74. Sed tanquam a magistratu,

strato, aut ab aliqua potestate legitima, sic a Deo evocatus atque emissus exierit. De Catone.

Plumbi potestas, pro Plumbo. Lucret. lib. 5. 1241.

Et simul argenti pondus, plumbique potestas. Sic Virg. 4. Æn. 132. Odora canum vis, pro Canibus posuit. Turnebus.

Compacta potestas Centaurorum ex membris alienigenis. Lucret. lib. 5. 878.

Naturalis potestas, pro Natura. Vitruv. lib. 9. Namque in his locis ita naturalis potestas architectata est. Quo genere circuitionis Lucretius utitur: & Ferri potestatem, pro Ferro dicit. Turnebus.

POTESTATIVUS, a, um. Adj. Tertull. advers. Hermog. cap. 19. 'Αρχὴ non tantum ordinativum, sed & potestativum capit principatum.

POSSIBILIS, e. Adj. [δυνατός] Quod fieri potest. Plaut. Stich. 5. 6. 4.

Possibile est tandem, stantem stanti savium dare, amicum amicæ? Turnebus citra interrogationem pronuntiative legit. Prostibile: alii, Prostibuli. Quintil. lib. 3. cap. 8. Melius ergo qui tertiam partem fecerunt δυνατόν, nostri Possibile nominant, quæ ut dura videatur appellatio, sola tamen est

Conditio possibilis, cui opponitur Impossibilis. Pomponius in l. Quum in secundo. D. injusto, &c.

POSSIBILITAS, ātis. f. Idem quod Potentia. Arnob. lib. 1. advers. Gentes, p. 25. Atqui constitit Christum sine ullis adminiculis rerum, omnia illa, quæ fecit, nominis sui possibilitate fecisse. Et Ammian. 19. a Alebatur quisque vulneribus pro possibilitate, vel curantium copia. [Vulgo Passive usurpant, pro eo Quod fieri potest. V. Pallad. 3. 14.

POST, [μετὰ, ὀψὲ, ὕστερον, ὄπισθεν] Præpositio, Accusativo casui jungitur. Virg. 1. Ecl. 70.

Post aliquot, mea regna videns, mirabor, aristas. [Nisi hic Adv. est. V. in ARISTA & METALEPSIS.

Annum post quintumdecimum creati Consules: i. e. Cum intervallo XV annorum fuissent Tribuni militum Consulari potestate. Liv. 5. 29. pr. Budæus.

Diem post hunc. Plaut. Rud. 5. 3. 60.

Diem post tertium ejus diei. Cic. 3 Att. 7. Eo die pueri tui mihi a te litteras reddiderunt: & alii pueri post diem tertium ejus diei litteras alias attulerunt h. e. Tertio die postquam priores acceperam; antiqua figura, ut Pridie ejus diei, Postridie ejus diei, Post diem tertium, & Post diem quartum ejus diei.

Diem post quartum, quam. Cic. 9. Att. 10. Hoc scribis post diem quartum, quam ab Urbe discessimus.

Dies post paucos castra habuimus. Cic. 5. Att. 20. Quædam exemplaria hoc loco omittunt Post.

Post genus humanum natum pauci reperti sunt, qui nullis præmiis propositis vitam suam hostium telis pro patria objecerint. Cic. pro Corn. Balb. 26.

Post id locorum, pro Postea. Plaut. Trucul. 3. 1. 15.

Post hæc constituta judicia, quibus nunc utimur. i. e. Ex quo judicia constituta sunt. Cic. 2. Verr. 49. Ex Budæo.

Prætereo, atque aliis, post me, memoranda relinquo. Virg. 4. Georg. 148.

Post hominum memoriam, Ab hominum recordatione. Cic. in Pison. 65. Instant post hominum memoriam paratissimi, magnificentissimique ludi.

Post homines natos, Idem. Cic. de Opt. gen. Orat. 6. Optimus longe post homines natos.

Aliquot post menses, & homo occisus est, &c. Cic. pro Rosc. Amer. 128.

Postque brevem rescribe moram. Ovid. 3. de Arte Am. 473.

Post omnia orationem concludere. Cic. in Orat. 122.

Post tempus venis. Plaut. Capt. 4. 2. 90. Cic. pro P. Quint. 19. Ego pro te nunc hoc consulo, post tempus, in aliena re, quod tu in tua re, quum tempus erat, consulere oblitus es.

Post terga. Virg. 11. Æn. 81.

Post tergum, A tergo. Cæs. 7. Bell. Gall. cap. 88. Repente post tergum equitatus cernitur.

Post, pro Pone. Galli dicunt *Derriere*. Virg. 3. Ecl. 20.

— tu post carecta latebas.

Post, suo casui non serviens, Adverbium est. Ter. Hec. 4. 4. 78.

— puerum accipies: nam is quidem

In culpa non est: post de matre videro. Virg. 1. Æn. 140.

Post mihi, non simili pœna, commissa luetis.

Post ubi confecti cursus, & dona peregit. Virg. 5. Æn. 362.

Respexit tamen, & longo post tempore venit. Virg. 1. Eclog. 30. Sed Servius præpositionem agnoscit; antiqui enim, inquit, Post, Ante, Circum, etiam ablativo jungebant.

De Capitone post viderimus, si, &c. Cic. pro Rosc. Amer. 84.

Consequens est, & post oritur. Cic. 3. de Fin. 22. Non inest in primis naturæ conciliationibus honesta actio, consequens enim est, & post oritur.

Initio & Post. Cic. 7 Fam. 5. Mitto igitur ad te Trebatium, atque ita mitto, ut initio mea sponte, post autem invitatu tuo mittendum duxerim.

Primo & Post. Cic. 2. Verr. 10. Quæ res primo, Judices, pertenui nobis argumento, indicioque patefacta est: post aperto suspicionis introitu, &c.

Aliquanto post. Cic. in Orat. 107. Quæ nequaquam satis deferbuisse post aliquanto sentire cœpimus.

Anno post, & deinceps. Cic. de Clar. Orat. 218. Reprehendit eas res, quas idem Cæsar anno post, & deinceps singulis annis, administravisset in Gallia.

Annis post multis pecunia recuperata est. Cic. pro Flacc. 56.

Diebus post paucis Tarenti emortuus est. Plaut. Men. prol. 36.

Diebus post paucis, quum Luca discesserat. Cic. 1. Fam. 9.

Hora post, Antiochum Gabinium, nescio quem, &c. lege Papia condemnarunt. Cic. 4. Att. 16.

Post deinde. Ter. And. 3. 2. 3.

Nunc primum fac istæc ut lavet: post deinde

Quod jussi ei dare bibere, &c. Virg. 5. Æn. 321.

— spatio post deinde relicto

Tertius Euryalus.

Demum post. Plaut. Asin. 5. 2, 65.

Post eum demum huc cras adducam ad lenam, ut viginti minas

Ei det.

Haud adeo multo post. Plaut. Merc. 2. 1. 10.

Ea simia adeo post haud multo ad me venit.

Non multo post. Cic. 1. in Catil. 15. Ac jam illa omitto: neque enim sunt, aut obscura, aut non multo post commissa.

Non ita multo post. V. MULTUS, & HAUD adverbium.

Post paulo. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 20. Post paulo tamen internuntiis ultro citroque missis, quæ, &c. Hor. 3. Carm. 20. 3.

Dura post paulo fugies inaudax

Prælia raptor.

Principio post denique. Plaut. Pers. 4. 1. 4. Sic Acidal. Al. Post principia.

Tanto post & Continuo, contraria. Cic. pro Cœl. 19. Cur tanto post potius, quam continuo, queri maluerit?

POSTEA, [εἶτα, ἔπειτα, ἀπέκεινα, μετὰ ταῦτα] compositum ex Post, & Ea. Adverbium est idem significans quod Exinde. V. POSTILLA. Sallust. Catil. cap. 19. pr. Postea Piso in citeriorem Hispaniam, Quæstor pro Prætore, missus est.

Quid tum postea. Ter. Hec. 4. 1. 37.

Audisti ex aliquo fortasse, qui vidisse eum diceret

Exeuntem, aut introeuntem ad amicam: quid tum postea,

Si modeste ac raro hoc fecit? Item Adelph. 4. 5. 26.

Eho nonne hæc justa tibi videntur postea? Hoc loco abundat Postea, auctore Donato.

Quid postea? & quid tum inde? Cic. pro Muren. 26. Cedo, quid postea? Eum ego ex jure meum esse ajo. Quid tum inde? Inde ego te ex jure manu consertum voco.

Primum, & Postea deinceps. Cic. de Clar. Orat. 12. Post Cannensem illam calamitatem primum Marcelli ad Nolam prælio Populus se Romanus erexit, posteaque prosperæ res deinceps multæ consecutæ sunt.

POSTEAQUAM, [ἐπεὶ, ἐπειδὴ, ἐπειδὰν, ἐπειδὴ] una dictio est, quam nonnulli dividunt, idem significans quod Postquam. Cic. 10. Fam. 1. Et absui proficiscens in Græciam: & posteaquam de meo cursu Reipub. sum voce revocatus, nunquam per M. Antonium quietus fui.

Posteaquam ego inquirendi causa in Siciliam veni, repente Letilii adventu, istius non modo amicus, verumetiam cognatus factus est. Cic. 4. Verr. 138.

Posteaquam mihi renuntiatum est de obitu Tulliæ filiæ tuæ, sane quam, pro eo ac debui, graviter ac moleste tuli. Sulpic. ad Cic. 4. Fam. 5.

Aliquando inter Postea & Quam, interponitur Vero, & significat Sed posteaquam. Cic. 3. Fam. 7. Postea vero quam ita & cœpi, &c.

Postea vero, quam profectus es, velim recordere, quæ ego de te in Senatu egerim. Cic. 5. Fam. 2.

POSTHAC, Adv. [ἐντεῦθεν, τὸ λοιπὸν, μετὰ ταῦτα] Deinceps, In futurum, post hoc tempus, ut ait Valla lib. 2. Ter. Hec. 3. 3. 45.

Lacrimo, quæ posthac futura est vita quum in mentem venit. Idem Eun. 5. 2. 59. Hunc tu in ædes cogitas recipere posthac?

Posthac & Antea, contraria. Cic. 7. Att. 3. Sed in hoc genere, si modo per Rempublicam licebit, non accusabitur posthac: neque hercle antea negligentes fuimus, sed amicorum multitudine occupati.

Efficiam, posthac ne quenquam voce lacessas. Virg. 3. Ecl. 51.

Scribam posthac ad te plenius. Cic. 9. Att. 19.

POSTHINC, Adv. [ἔπειτα] Deinceps. Virg. 8. Æn. 546.

Posthinc ad naves graditur, sociosque revisit. Ubi Serv. Unum vacat, aut Post, aut Hinc: ut,

Posthinc digressus jubeo frondentia capris. i. e. Quum hoc feceris. Virg. 3. Georg. 300.

POST-ILLA, [μετὰ ταῦτα] duæ dictiones in unam conjunctæ per subunionem, Adverbium est significans Postea, auctore Donato. Plaut. Pœn. 3. 5. 5.

Iis explicavi meam rem post-illa lucro. Ter. And. 5. 4. 34.

Tum illam hic relinquere, est veritus; post-illa nunc primum audio

Quid illo sit factum. [Sed plane nugas agit, ut assolet, magistellus, siquidem Post illa divise dicitur, ut Post id, Post hæc, Post quæ, & apud Græcos μετὰ ταῦτα, neque dubitandum est, quin veteres primum & Post ea, Post hac, Post hinc, Post id ea, Post quam, divise scripserint.

POSTIDEA, [ἔπειτα] pro Post id, sive deinde, seu postea: legitur apud Plaut. in Stich. 1. 2. 40.

Quem æquius est nos potiorem habere quam te, postidea, pater,

Viros nostros, quibus voluisti nos esse matres familiâs?

POSTMŎDUM, Adv. [μετέπειτα] ex Post & Modum; significat Postea, sive postrema, quasi Post modum rei datum. Ter. Hec. 2. 1. 11.

Atque abs te immerito esse accusatam postmodum rescisces. Liv. 1. 9. extr. Sæpe ex injuria postmodum gratiam ortam.

POSTMŎDO, [μετὰ ταῦτα] Idem. Liv. 4. 7. Si Ardeates sua tempora exspectare velint, arbitrioque Senatui lavandæ injuriæ suæ permittant, fore ut postmodo gaudeant se iræ moderatos. Gronov. Postmodum. Ovid. 3. de Arte Am. 593.

Postmodo rivalem, partitaque fœdera lecti Sentiat. Sic Propemodum & Propemodo.

POSTQUAM, Adv. [ὅτε, ἐπεὶ ἄν, ἐπειδὴ, ἐπεὶ, ἐπειδὰν, ἐπείπερ] connexiva particula est. Ter. And. 3. 1. 16.

Hui tam cito! ridiculum: postquam ante ostium

Me audivit stare, approperat. Cic. de Prov. Cons. 5. Quo ille, postquam nihil exprimere ab egentibus, nihil ulla vi a miseris extorquere potuit, cohortes in hiberna misit.

Multo postquam. V. MULTUS.

Postquam, pro eo quod barbari dicunt *Depostquam*. Ter. Adelph. 5. 2. 3.

Abi, sed postquam intus sum omnium rerum satur,

Prodeambulare huc libitum est. Cic. 7. Fam. 3. Me voluisse etiam reliquis omnibus, postquam non potuerim, mihi ipse finem fecisse belli.

Biennio postquam. Cic. 12. Att. 1. Undecimo die postquam a te discesseram, hoc litterularum exaravi egrediens e villa.

Biennium jam factum est, postquam abii domo. Plaut. Merc. prol. 12.

Hic annus sextus est, postquam rei huic operam damus. Plaut. Men. 2. 1. 9.

Tum postquam ad se venit, mensis hic agitur jam septimus. Ter. Hec. 3. 3. 34.

Postquam, pro Quoniam apud Ter. interprete Donato in prol. Adel. 1.

Postquam poeta sensit scripturam suam

Ab iniquis observari, &c.

Inter Post & Quam, dictiones aliquando interponuntur. Cic. 4. Att. 8. Nil sane habebam novi, quod post accidisset, quam dedissem ad te Philogeni liberto tuo litteras. conf. Nepos in. in 4. [Unde apparet divise quoque recte scribi hanc dictionem, sicut a principio vert. sine dubio scripserunt. Solet & comma interponi in Multo post, quam, Aliquanto post, quam &c.

POSTĔRUS, a, um. [ἐπόμενος, ὕστερος, ἑπόμενος] Adj. Quod aliquid sequitur.

tur. Cic. lib. 3. de Fin. 32. Sed in ceteris artibus quum dicitur artificiose, posterum quodammodo & consequens putandum est, quod illi [illegible] appellant. Sic

Posterum & consequens tempus. Cic. 1. de Fin. 72. Quibus non solum præsentibus fruuntur, sed etiam spe eriguntur consequentis ac posteri temporis.

Annus posterus. Cic. 4. Verr. 139. Postero anno L. Metellus mentionem tui census fieri vetat.

Postera dies. Cic. 4. Verr. 41. Id ei postera die venit in mentem, e lege Rupilia sortiri dicas oportere. Plin. lib. 7. cap. 24. Postero die, quam advenerat. Virg. 3. Æn. 588.

Postera jamque dies primo surgebat Eoo.

Die Iduum postero, Postridie Idus. Tacit. 1. Hist. 26.

Diem posterum commoreri alicubi. Cic. pro Cluent. 37.

Laude postera crescere, i. e. In posteritatem propagata. Hor. 3. Carm. 30. 7.

Sæcla postera. Lucret. lib. 3. 980.

Temporis posteri provisio. Cic. in Partit. 69.

Tempus in posterum. V. IN.

Differre in posterum diem. Cic. pro Dejot. 21. In posterum, inquit, diem distulit.

Ad posterum, In posterum, In futurum. Cic. 9. Att. 12. Ego, si Pompejus manet in Italia, nec res ad pactionem venit, longius bellum puto fore: sin Italiam relinquit, ad posterum bellum [illegible] strui existimo.

Differre aliquid in posterum. Idem 10. Att. 16. Distulimus omnino sermonem in posterum. Contrarium est illi In præsens.

Extracta pugna in posterum. Tacit. 4. Ann. 73.

Prospicere longe in posterum; subaudi Tempus. Cic. 2. Fam. 7. Ego nec præterita, nec præsentia abs te, sed ut ab homine longe in posterum prospiciente, futura exspecto.

Valescit labor in posterum. Tacit. 4. Ann. 61.

Postero, absolute, pro Postero die. Tacit. 4. Ann. 45. Idemque quum postero ad quæstionem traheretur.

POSTERI, orum. m. pl. [illegible] qui etiam Minores appellantur, sunt Quicunque ex nobis & post nos nati sunt: ut filius, nepos, pronepos, abnepos, trinepos, & ceteri, qui nomine carent, posteriores seu minores vocantur. vulgo Descendentes. V. Paul. JCt. l. 10. §. Parentes. 7. D. de gradibus. Cic. 3. de Nat. Deor 90. Ut etiam si quis morte pœnas sceleris effugerit, expetantur hæ pœnæ a liberis, a nepotibus ac posteris.

Degeneraruns horum posteri. Cic. 5. de Fin. 13.

Apud posteros nostros, non ut extinctor conjurationis & sceleris, sed auctor & dux fuisse videar. Cic. pro Domo 101.

Indicare posteris aliquid. Cic. de Claris Orat. 324.

POSTERIOR, us. Comparativum, cujus Superlativum est Postremus, [illegible] Cic. 4. Acad. 47. Itaque quæ contra sensus, contraque perspicuitatem dicantur, ea pertinere ad superiorem divisionem, contra posteriorem nihil dici oportere.

Non posteriores feram. Ter. Adelph. 5. 4. 26. Ubi Donatus, Non posteriores feram: subauditur Partes; aut, Non parvifaciam, i. e. Non vincar a Micione. Et translatio est a partibus histrionum in fabula. V. PARS.

Posteriori Prius & superius contraria. Cic. 4. Acad. 44. Ita priori posterius, posteriori superius conjungitur.

Ætate posterior. Cic. de Clar. Orat. 43. Quem Thucydides, qui & Atheniensis erat, & summo loco natus, summusque vir, & paulo ætate posterior, tantum mortuum scripsit.

Cogitationes posteriores, ut ajunt, sapientiores solent esse. Cic. 12. Philip. 5.

Ducere posterius aliquid. Cic. pro Rabir. perd. 3. Suam salutem posteriorem salute communi ducere. i. e. Posthabere saluti c. Cic. 13. Philip. 6. Tu vero ita vitam, corpusque servato, ita fortunas, ita rem familiarem, ut hæc posteriora libertate ducas.

Posterius ponere. Plaut. Milit. 4. 1. 7.

Immo omnes res posteriores pono, atque operam do tibi.

Salus patriæ posterior ei suis commodis fuit. Cic. 10. Att. 4. Quorum utrique semper patriæ salus & dignitas posterior sua dominatione, & domesticis commodis fuit. h. e. Sua commoda præposuit saluti Reipublicæ.

Posteriora, absolute. Ovid. 4. Fast. 718.

Pars prior apparet, posteriora latent.

Non convenit posterius priori. V. CONVENIO.

Facere posterius quod prius est ordine. Hor. 1. Serm. 4. 59.

Posterius & nequius isto nihil est. Cic. in Pison. 66.

POSTRĒMUS, a, um. Adj. [illegible] Superlativum a Posterior. Ter. in Phorm. 4. 3. 44.

Hæc denique ejus fuit postrema oratio, &c. Cic. 6. Att. 2. Respondebo primum postremæ tuæ paginæ.

Primus & postremus. Cic. in Orat. 50. De firmissimis alia prima ponet, alia postrema, inculcabitque leviora.

Non in postremis esse. Cic. 1. Fam. 9. Ego autem cum illa sequor quæ paulo ante proposui, tum hoc non in postremis, de quo cœperam exponere.

Homines postremi, pro Nequissimis. Cic. ad Brut. 16. Quod si Romanos nos esse meminissemus, non audacius dominari cuperent postremi homines, quam id nos prohiberemus.

Munus postremum mortis. Catul. 98. 3.

Ad postremum. V. AD.

Postremus in. Cic. 7. Verr. 90. Tum ut quisque in fuga postremus, ita periculo princeps erat. Postremam enim quamque navem piratæ primam adoriebantur.

POSTREMIOR, us. Compar. Apul. de Deo Socratis p. 43. Elmenh. Ut possit videri nullum animal in terris homine postremius.

Superl. Tertull. in principio libri de Cultu feminarum, Quo jure deputor cubiculum, postremissimus omnium, i. e. Ultimus, & infimus. Usus est & Gracchus in oratione quadam, cujus meminit, Gell. lib. 15. cap. 12.

POSTERIUS, Adv. compar. [illegible] Ter. And. 3. 2. 29.

Id ego jam nunc tibi renuntio, here, futurum ut sis sciens.

Ne tu hoc mihi posterius dicas, Davi factum consilio aut dolis.

Cic. 6. Verr. 66. Tum mittit rex ad istum: si sibi videatur, ut reddat: jubet illa posterius ad se reverti. Lucret. lib. 2. 182.

Quæ tibi posterius, Memmi, faciemus aperta.

Esse posterius. Cic. de Clar. Orat. 287. Ipse Thucydides, si posterius fuisset, multo maturior fuisset & mitior.

Posterius, pro Minus, interprete Nonio 4. 381. Plaut. Asin. 1. 1. 48.

Posterius istuc dicis, quam credo tibi. [Jocus est Plautinus. q. d. Sero dicis, jam novi ta, ne credam tibi.

POSTRĒMUM, [illegible] Adv. Superl. ut Ultimum. Ter. And. 2. 1. 24.

Si id facis, hodie postremum me vides. Dicitur pro eodem & Postremo. Utitur & hoc Cic. in Verr & pro Cluent Et 3. de Orat. 6. Ut vestigium illud ipsum, in quo ille postremum institisset, contueremur.

POSTRĒMO, Adv. [illegible] Ter. Eun 2. 2. 21.

Negat quis, nego; ait, ajo: postremo imperavi egomet mihi

Omnia assentari. Sallust. in Jugurth cap. 22. extr. ad finem orationis Jugurthæ, Postremo, de omnibus rebus legatos Romam brevi se esse missurum. [Subauditur, Loco.

POSTREMITAS, ātis. f. Macrob. Saturn. 1. 11. Tam ima quam summa postremitas.

POSTERITAS, ātis. f. [illegible] Posterum seculum, sive homines qui post nos nascentur. Cic. de Amicit. 15. Quo in genere sperare videor Scipionis amicitiam & Lælii, notam posteritati fore. Sic 1. Tusc. 35. Quum optimus quisque maxime posteritati serviat.

Omnium seculorum posteritas hujus rei immemor non erit. Cic. 2. Philipp. 54.

Memoria posteritatis. Quintil. lib. 6. cap. 1.

Infinita. Cic. 12. Att. 19. pr. Sed ineunda nobis ratio est, quemadmodum, in omni mutatione dominorum, qui innumerabiles fieri possunt in infinita posteritate, (si modo hæc stabunt) illud, quasi consecratum, remanere possit.

Memor. Ovid. 6. Fast. 78.

Sera. Ovid. 1. de Pont. 4. 24.

Crescere posteritate. Propert. 3. 1. 34.

Duci spe & fructu posteritatis. Cic. pro Rabir. perd. 1. 29.

Posteritatem Cic. nonnusquam & pro Postero vitæ tempore posuit, ut 2. Fam. 18. extr. Sed, si me audies, vitabis inimicitias, & posteritatis otio consules. [Quem locum ideo adscripsi, quia non necessario, ut putaram antehac, emendare tentabam. V. in CONSULO. Sic

In posteritatem, Cic. 1. Catil. 22. V. IN præpositionem.

POSTERULA, æ. f. Postica, porta posterior Cassianus 5. 21. Posterulæ unius, quamvis parvissimæ, proditione vastabitur.

Est etiam semita occulta Ammian. 30. 1. Cum bivium armato milite vidisset oppletum, per posterulam, tramitem medium, squalentem fruticetis & sentibus, vitabundus evadens, &c.

POSTĔRO, [illegible] āre. Palladius Novemb. tit. 4. Oliva quum varia cœpit esse, colligitur; nam quum tota nigrescet, quod specie merito posteravit, fundendi ubertate compensat.

POSTAUTUMNALIS, V. AUTUMNALIS.

POSTERGĀNEUS, a, um. Adj. A tergo vel in tergo existens. Arnob. lib 4. p. 130. In quem si ora traduxero, erit mihi sinister occasus, qui ab sole posterganeus habebitur. [Scrib. Postreganeus.

POSTFĔRO, fers, tuli, lātum, [illegible] ferre. Postponere. Plin. lib. 4. cap. 4. Haud ulli terræ nobilitate postferenda. Liv. 3. 64. Qui libertati plebis suas opes postferrent.

Fidem postferre. Sil. 2. 701.

Nec regnis postferre fidem. H. St. V. in seq. dict. ibidemque Dausq. & Drekenb.

POSTFUIT, [illegible] Posthabitum est. Sallust. in Catil. cap. 23. extr. Sed ubi periculum advenit, invidia atque superbia postfuere. Budæus. [Potest & divise scribi ut apud Ter Adel. 2. 3. 9.

Omnia sibi qui post putaris esse præ meo commodo. Quod & de similiter compositis verbis intelligi velim.

POSTGENITI, orum. m. [illegible] Posteri.

Clarus postgenitis. Hor. 3. Carm. 24. 30. Alii divise scribunt.

PŌSTHĂBEO, ui, itum, [illegible] ēre. Postponere. Posterius ducere. seq. Dativo. Ter. Phorm. 5. 8. 15.

Nam omnes posthabui mihi res, uti par fuit,

Postquam tantopere id vos velle animum adverteram. Virg. 7. Ecl. 17.

Posthabui tamen illorum mea seria ludo.

POSTHABITUS, a, um. Partic. Cic. 5. Tusc. 2. Ut, omnibus rebus posthabitis, totos se in optimo vitæ statu exquirendo collocarent. Stat. 4. Silv. 4. 58.

Quem tibi posthabito studium est coluisse tonante. Virg. 1. Æn. 20.

Quam Juno fertur, terris magis omnibus, unam

Posthabita coluisse Samo.

POSTHOMIA, POSTHUMIUS, POSTHUMUS, V. POSTUMIUS, & POSTUMUS, infra.

POSTLIMINIUM, i. n. [illegible] ex Post & Limen componitur. Paulus, De captivis, & De postliminio, l. Postliminium. Postliminium est jus amissæ rei recipiendæ ab extraneo, & in statum pristinum restituendæ, inter nos ac liberos populos, regesque, legibus ac moribus constitutum. Nam quod bello amisimus, aut etiam citra bellum, hoc si rursus recipiamus, dicimus postliminio recipere: idque naturali æquitate introductum est, ut qui per injuriam ab extraneis detinebatur, is ubi in fines suos redisset, pristinum jus suum reciperet. Cic. in Topic. 36. Sed quum ipsius postliminii vis quæritur, & verbum ipsum notatur, in quo Servius noster, ut opinor, nihil putat esse notandum, nisi Post, & Liminium illud productionem esse verbi vult, ut in Finitimo, Legitimo, Æditimo, non plus inesse Timum, quam in Meditullio Tullium. Scævola autem P. F. junctum putat esse verbum, ut sit in eo & Post, & Limen: ut quæ a nobis alienata sunt, quum ad hostem pervenerint, & ex suo tanquam limine exierint, hinc quum redierint post ad idem limen, postliminio videantur redisse. [Productionem verbi, ut dicitur [illegible]. H. St. In Gloss. Gr. L. etiam Postlimen, [illegible]. Unde liquet junctum esse verbum.

Quod si civi Romano licet esse Gaditanum, sive exsilio, sive postliminio, sive rejectione hujus civitatis. Cic. pro Corn. Balb 28.

Redeunt postliminio hæc, homo, navis, mulus clitellarius, equus, equa, quæ frena recipere solet. Cic. in Topic. 36.

POSTMERIDIANUS, V. POMERIDIANUS.

POSTMITTO, ĕre. Posthabeo, negligo, parvi aut nihili habeo. Cic. pro Cœl. 54. Quod in alicujus agrestis periculo non postmitteret, id homo eruditus

Digitized by Google

eruditus in insidiis doctissimi hominis dissimulandum putaret? Sed optimo quoque libro legitur Prætermitteret.

POSTPARTORES, um. m. dicuntur Successores nostri & hæredes, qui post nos nostra adepti bona possident. Plaut. in Truc. 1. 2. 40.
Unde anteparta demus postpartoribus. Videtur deductum a Post, & Paro, quod est acquiro. Turneb. Adversf. 10. 25. V. Gronov. not.

POSTPŌNO, pŏsui, pŏsĭtum, [ὕστερον τίθημι] ĕre. Retro, vel posterius ponere, posthabere.
Aliquos natis suis postponere. Ovid. 6. Met. 255.
Officium honestum postponere scorto. Hor. 1. Epist. 19. 34.
Postponere, Omittere. Cic. 16. Fam. 21. Omnia postposui, dummodo præceptis patris parerem.

POSTPŌSĬTUS, a, um. Partic. Ovid. 3. Amor. 1. 22.
Dum tua postposito facta pudore refers. Sed Heinsius & alii legunt Præterito.

POSTPRINCIPIUM, i. n. [μετὰ τὴν ἀρχήν] verbum quo Varro apud Gell. utitur lib. 16. cap. 18. extr. pro Progressu vel absolutione rei, quod Principio opponitur: ipse tamen in plurali utitur, quum ait, Voluptas autem, vel utilitas talium disciplinarum in postprincipiis exsistit, quum perfectæ absolutæque sunt: in principiis vero ipsis ineptæ & insuaves videntur. [Nec patitur Latini sermonis ratio, ut in singulari numero dicatur, quum sit ea Castrensi sermone ducta locutio, ut ipsemet Varro in 3. de R. R. 4. pr. docet. In castris autem & in acie Principia, Ante principia & Post principia passim memorant historici, vocibus licet plerumque male divisis. V. omnino Scalig. & Popm. ad eum Varr. locum.

POSTPŪTO, āre. Postponere. Ter. Hec. 3. 5. 33.
Cum te postputasse omnes res, præ parente, intelligo. Adde Adelph. 2. 3. 9. V. POSTFUIT.

POSTSCÆNIUM, vel POSTSCĒNIUM, i. n. Locus erat post scenam, ubi multa fiebant, quæ a spectatoribus audiebantur tantum, non autem cernebantur. Hinc per translationem, Vitæ postscænia, dixit Lucret. lib. 4. 1180. absconditam illam & intimam puellarum, seu meretricum consuetudinem vivendi, & omnia quæ domi faciunt, quum solæ sunt, quæ suis amantibus occulta esse volunt. Monuit Lambin.

POSTSCRIBO, ĕre. Tacit. 3. Ann. 64. Tiberii nomen suo postscripserat.

POSTRIDIE, Adv. [τῇ ὑστεραίᾳ] Idem quod Postero vel Sequenti die significat. Valla, Postridie, quasi cras, non præsentis diei, sed cujusdam alterius, aut præteriti, aut futuri. Cato de R. R. cap. 65. Oleum viride sic facito: oleam quamprimum ex terra tollito: si inquinata erit, lavito: a foliis, & stercore purgato: postridie, aut post diem tertium, quam lecta erit, facito.
Tantum vini in Hippiæ nuptiis exhauseras, ut tibi necesse esset postridie vomere. Cic. 2. Philipp. 63.
Postridie, aliquando Genitivo jungitur. Cato R. R. cap. 2. Postridie ejus diei villicum vocet. Cic. 4. Fam. 12. Postridie ejus diei, quum ab Athenis proficisci in animo haberem.
Postridie ejus absolutionis in theatrum Curionis Hortensius introiit. Cic. 8. Fam. 2.
Nonnunquam Accusativo. Cic. 16. Att. 4. Itaque sese scripturum ajebat, ut venationem etiam, quæ postridie ludos Apollinares futura est, proscriberent. Sueton. Octav. Cæs. cap. 92. Postridie nundinas.
Dies postridie Calendas, Nonas, Eidus appellati Atri, quod per eos dies novi inciperent. Varr. de L. L. lib. 5. 4. conf. Macrob. Sat. 1. 16.
Postridie, quam. Cic. 14. Fam. 7. Quid causæ autem fuerit, postridie intellexi, quam a vobis discessi.

POSTRĪDUO, [τῇ ὑστεραίᾳ] dixit Plautus, pro Postridie, in Mil. 4. 2. 90.
Postriduo natus sum ego, mulier, quam Juppiter ex Ope natus est. [Sed Triduo post, non est idem, quod Postridie. itaque dispiciendum puto, annon sit Tertio die post.

POSTRIDUANUS, a, um. Adj. Macrob. Saturn. 1. 16. Dies postriduanos ad omnia majores nostri cavendos putarunt. In emendatis libris est Postridianos.

POSTSIGNANUS, i. m. Ammian. 18. 20. Postsignani nostri, qui tenebant editiora collis, clamabant. V. Salmas. de Milit. Rom. p. 127.

POSTVĔNIO, vēni, ventum, [ὑστερίζω] īre. contrarium habet Antevenire. Plin. lib. 18. cap. 25. Accedit confessa rerum obscuritas, nunc præcurrente, nec paucis diebus, tempestatum significatione, quod prochemasin Græci vocant: nunc postveniente, quod epichemasin.

POSTVERTA, vel Antique POSTVORTA, æ. f. Dea apud Romanos, una ex Carmentibus, quæ partui feminarum præsidebat, ut & Prosa altera: a recti perversique partus & potestate & nomine. V. Gell. lib. 16. cap. 16. sub finem. [Macrob. 1. Sat. 7. videtur inde arcessere, quod Postversa præterita videat.

POSTŬMUS, a, um. Adj. pro Futuro, sequenti, & postero, & Eo qui post factum testamentum natus est, etiam vivo patrefamilias. Turneb. Apulejus 4. Met. p. 144. Elmenh. Postumam spem dixit. Virg. 6. Æn. 763.
— tua postuma proles.
Filius postumus. Cic. pro Cæcin. 53.
Rationes postumæ sunt, Quæ post mortem redduntur in ratiocinio divino. Budæus. V. ad dict. seq.

POSTŬMUS, vel, ut quidam volunt, POSTHUMUS, quasi sit ex Post & Humus compositum: Qui post mortem parentis natus est, quasi post humatum patrem. Plaut. Aul. 2. 1. 32. 31. Cic. 2. de Orat. 140. Nisi forte existimatis, a M. Curio causam didicisse L. Crassum, & ea re multum attulisse, quamobrem postumo non nato Curium tamen hæredem Coponii esse oporteret. [Rectius sine aspirata scribi docet Cellarius in Orthogr. Neque enim ab Homo recte deducitur, quum eadem & in Citimus, Infimus, Intimus, terminatio sit. V. Voss. Etymol. & Cellar. l. c. Apud Suidam quoque Ποστοῦμος scribitur, proprium nomen, & in Gloss. Lat. Gr. Postumus, ὁ ζῶντος μὲν τοῦ πατρὸς συλλαμβανόμενος, ἀποθανόντος δὲ γεννώμενος. Et rursus Postumos, Ἀπαίνας μετὰ θάνατον πατρὸς γεννηθείς. conf. Gell. 2. 16.
Postumus Cornelianus, qui post captivitatem patris, quæ morti comparatur, nascitur. Is enim Cornelia mortis & captivitatis tempora conjungit. l. Lege Cornelia. D. Qui testam. fac. poss.

POSTUMUS, i. m. [Ποστοῦμος] qui & Silvius, Filius fuit Æneæ ex Lavinia, quæ, ut ait Servius, Ænea mortuo, Ascanii timens insidias, gravida confugit ad silvas, & illic enixa est Silvium, qui Postumus, quod patre mortuo natus esset, dictus est. Sed quum Ascanius flagraret invidia, evocavit novercam, & ei concessit Laurolavinium: sibi vero Albam constituit: qui quoniam sine liberis periit, Silvio, qui & ipse Ascanius dictus est, suum reliquit imperium. Unde apud Livium est error, quia Ascanius Albam condidit. Hactenus ex Servio. Livius quoque hunc Silvium non Æneæ, sed Ascanii filium asserit, lib. 1. Meminit etiam hujus Ovid. 4. Fast. 41.
Postumus hinc, qui quod silvis fuit ortus in altis,
Silvius in Latia gente vocatus erat. V. in dictione SILVIUS.
Postumus, prænomine C. Rabirius, natura C. Curtii (Curtius enim in Cicerone non Cutius legendum) filius, adoptione Rabirii, repetundarum accusatus est, adventitio quodam judicio & subsidiario, quod dicebatur, Quo ea pecunia pervenisset. Hoc genus judicii proditum erat in alios, quum de alicujus rei repetundarum bonis summa litium æstimatarum non poterat redigi, ad quos ea pervenisse videbatur, ut ex Orat. Ciceronis pro Rabir. & Epistolis ad Atticum apparet. Majestatis tamen crimen objectum Rabirio dicit Tranquillus (in Claud. cap. 16.) quod Ptolemæum secutus esset. Annotavit Turneb. [Est & alter Rabirius, perduellionis postulatus, Pro utroque extat Cic. orat.

POSTĪCUS, a, um. Adj. [ὀπισθίδιος] Posticum, inquit Festus, Vicinum habitantem ad posteriorem partem ædium appellarunt. Denique & quæ ante nos sunt, antica, & post nos sunt, postica dicuntur. Et dextram, anticam: sinistram, posticam dicimus. Sic etiam ea cæli pars, quæ sole illustratur ad Meridiem, antica nominatur: quæ ad Septentrionem est, postica. Rursumque dividuntur in duas partes, Orientem, atque Occidentem. Hactenus Festus. Varr. de L. L. lib. 6. 2. Ejus templi partes quatuor: sinistra ab oriente, dextra ab occasu, antica ad meridiem, postica ad septentrionem. Liv. 23. 8. Hortus erat posticis ædium partibus. Sic Plin. Postica pars mundi. [Nisi error est.
Linea postica. Posticam lineam Servius Sulpicius in agris dividendis appellavit, Quæ ab oriente ad occasum spectat. Paul. ex Fest.
Sanna postica. Pers. 1. Sat. 62. Posticam sannam proverbialiter appellat Clanculariam irrisionem, e gestu ridentium aliquem a tergo,
— posticæ occurrite sannæ. Erasmus.

POSTĪCUM, i. n. [ὀπισθόθυρον] a Post, & Stando; Ostium in posteriori parte ædium. Plaut. Most. 3. 3. 27.
Nunc ego me illac per posticum ad congerrones conferam. [Posticum dicitur mera terminatione, ut Anticum. Unde forsan Antiquum fluxit. Subauditur autem Ostium. Gloss. Lat. Gr. Postucus, ὀπίσθιος, Posticium, παραθύριον, παραθύρια. Rectius in Gr. Lat. Παράθυρον, Hoc posticum. Sic & in pr. Posticus scribendum. Estque Adj.
Postico recedere dicitur, Qui furtim abit, aliis insciis sese subducens. Sic Hor. 1. Epist. 5. 31. — postico falle clientem.
Posticum etiam Cava loca amphitheatri, quibus bestiæ emittebantur, Ammian. 28. 3. Ut sæpe faciunt amphitheatrales feræ, diffractis tandem solutæ posticis. conf. Vopisc. in Probo cap. 19. & ibi Salmas.

POSTĪCŬLUM, i. n. [θυρίδιον] dimin. Plaut. Trin. 4. 3. 78.
Ubi nunc filius meus habitat? s. hic in hoc posticulo.

POSTĪCA, æ. f. [ὀπισθόθυρα] idem, & subauditur Janua. Varro, Porro sit interiores partes domus posticæ (ut ait Plaut.) penitissime. Nonius 3. 158. [Videtur Adjective positum. V. loc.

POSTĪCŬLA, æ. f. Apul. 2. de Asino Aur. p. 124. Elmenh. Per quandam brevem posticulam intro vocat me.

POSTĪLĒNA, æ. f. [οὐραία] Ut quidam volunt, a Post & Standu: quod stet a parte posteriori. Est enim incurvum lignum, sive Crassius lorum, quod sub jumenti cauda ponitur. Plaut. Cas. 1. 37.
Ita te aggerunda curvum aqua faciam probe,
Ut ea te postilena possiet fieri. Hinc per contrarium, Antilena, qua pectus cingitur; Gallice, *Un poitral*: Postilena, *Une croupiere*. [Gloss. Philox. Postilena, [illegible]. Scriba [illegible]. ibid. Postilena, [illegible]. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Postellena. Scribe Postilena.

POSTRUSA, POSTILLA, V. POST.

POSTIS, is. m. [παραστάς] a Post & Stando deducitur: & significat Valvam ostii, sive latus portæ. Dictus quod post fores stet. Cic. 3. Att. 15. At tute scripsisti ad me, quoddam caput legis Clodium in curiæ poste fixisse, ne referri, neve dici liceret.
Aurati postes. Ovid. 15. Met. 621. al. Ærati.
Crassi. V. CRASSUS.
Ferrati. Hor. 1. Serm. 4. 61.
Fumosi. Sil. lib. 7. 175.
Humiles. Ovid. 8. Met. 618.
Improbi. V. SUPERBUS.
Invidendi. i. e. Nimis ornati. Hor. 3. Carm. 1. 45.
Laureati. V. LAURUS.
Nigri fuligine. Virg. 7. Ecl. 50.
Resupinati. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 147.
Saligni. Claud. 4. Cons. Hon. 416.
Superbi. Virg. 8. Æn. 227.
Disjecit altos postes. Sil. lib. 7. 568.
Excutere seram poste. Ovid. 1. Amor. 6. 24.
Frangere postes. Tibul. lib. 1. 1. 73.
Intulisti parietibus, tectis, & postibus meis bellum. Cic. pro Domo, 60.
Procumbunt emoti cardine postes. Virg. 2. Æn. 493.
Pulsare postes. Ovid. 2. Met. 467.
Recepit clauso poste se. Stat. 4. Silv. 1. 44.
Requiescunt postes. Propert. lib. 1. 16. 15.
Rumpere postes. Senec. Herc. fur. 11.
Tenere postem. Cic. pro Domo, 121. Verbone, Pontifices, putatis, si is postem tenuerit, & aliquid dixerit, domum uniuscujusque consecrare posse? [Erat is ritus solennis in Dedicatione ædium sacrarum, ut passim apud Livium cognoscere licet. V. 2. 8. extr.
Vellere postes a cardine. Virg. 2. Æn. 480.
Postes, peelegaoter pro Foribus posuit Lucret. 3. 370. quia postibus utrinque fulciuntur. Sic enim scribit,
Cernere uti animus sublatis postibus ipsis. i. e. Sublatis oculis, qui sunt animi fores. Eodem sensu etiam respondent apud Varronem (de L. L. 4. 12.) Aruspices, Deûm Manium posti leonem postulari: id est, civem fortissimum eo demitti. Nam Deûm manium postis appellatur, terræ hiatus, qui censebatur orci janua. Scio Postulionem semper apud Varroneos edi, & grammaticos Postulionem mordicus retinere: sed ea nos idoneam non interpretatur sententiam, & leonem Varro per inversionem civem fortissimum adumbrare vult. In postulione autem nullum figuræ involucrum hujus significationis repertas. Ex Turneb.

POST-

POSTLIMINIUM, V. POST.
POSTMERIDIANUS, V. POMERIDIANUS.
POSTMITTO, POSTMODUM, POSTMODO, POSTPARTUS, POSTPONO, POSTPRINCIPIUM, POSTPUTO, POSTQUAM, POSTREMUS, POSTRIDIANUS, POSTRIDUO, POSTSCENIUM, POSTSCENIO, POSTREMO, POSTREMUS, POSTSIGNANUS, POSTVENIO, POSTVESTA, V. POST.

POSTŬLO, [[illegible], [illegible]] āre. Requirere: quemadmodum dicimus, Rem, locum, personam, tempus, caussam postulare. Ter. Eun. 1. 1. 16.
— incerta hæc, si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas, &c.
A Posco, Poscito, Poscitulo, Postulo. H. St.
Postulare minus est, quam Flagitare. Cic. pro P. Quint. 13. Verum his de rebus non necesse habeo dicere ea, quæ me P. Quintius cupit commemorare, tametsi causa postulat: tamen quia postulat, non flagitat, prætereo. V. Vallam lib. 5. cap. 58. [Vide FLAGITO. H. St.
Ubicunque vis ingenii & copia dicendi postulatur, ibi partes oratoris esse præcipuas. Quintil. in procem. lib. 1. p. 8 Burm.
Postulare, Cupere, velle, exspectare. Ter. Adel. 2. 2. 30.
Per oppressionem ut hanc mihi eripere postulet? i. e. Velit, aut Speret, inquit Donatus.
Exspectare & postulare omnia ab aliquo. Cic. 3. Fam. 10. Omnia volo a me & postules & exspectes.
Petere & Postulare. Cic. Anteq. iret in exsil. 23. Illud ab universis postulo petoque, si dum in civitate manere licitum est, &c.
Posco & Postulo. Cic. 6. Verr. 44. Nemo tam audax, qui posceret: nemo tam impudens, qui postularet ut venderet. [Qui posceret, Gratis scil.
Efflagitare, postulare, poscere. Cic. 1. Verr. 8. Judiciorum desiderio Tribunitia potestas efflagitata est: judiciorum levitate ordo quoque alius ad res judicandas postulatur, judicum culpa atque dedecore etiam Censorium nomen, quod asperius antea videri solebat, id nunc poscitur.
Petere, Poscere & Postulare Donatus in Andr. Ter. 2. 5. ita distinguit: ut Petere sit precario, (hoc est humiliter & precibus) aliquid petere; Poscere imperiose; Postulare jure. Sed id non est perpetuum.
Familiariter postulare. Quintil. in procem. lib. 1.
Postulo abs te, Peto abs te vehementer. Ter. And. 5. 1. 4.
Immo enim quam maxime abs te postulo, atque oro, Chreme,
Ut beneficium verbis initum dudum, nunc re comprobes.
Postulare de. Cæs. 1. Bell. Gall. 42. Ariovistus legatos ad Cæsarem mittit, quod antea de colloquio postulasset, id per se fieri licere.
Cum solo Accusativo. Cic. pro Ligar. extr. Longiorem orationem causa forsitan postulat, tua certe natura breviorem. Cæs. 1. Bell. Gall. 34.
Postulare judicium in aliquem. Cic. 5. Verr. 39. Ut quisque contra ejus voluntatem dixerat, ita in eum judicium de professione jugerum postulabatur.
Animam postulare. Ovid. 3. Fast. 342.
Fidem publicam postulare, Implorare. Cic. 1. Att. 24. Statim fidem publicam postulavit; reclamatum est.
Amicitia & fides postulat. Cic. 2. Fam. 16. extr. Te tamen oramus, quibuscunque erimus in terris, ut nos, liberosque nostros ita tueare, ut amicitia nostra, & tua fides postulabit.
Ut causæ naturæ & temporis ratio postulabit, aliquid facere. Cic. in Or. 125.
Ratio atque ordo &c. postulat. Cæs. 2. Bell. Gall. 22. Instructo exercitu, magis ut loci natura, dejectusque collis, & necessitas temporis, quam ut rei militaris ratio atque ordo postulabat.
Ratio & opinio hominum postulat. Cic. 6. Att. 3. Quem relinquam qui provinciæ præsit? ratio quidem & opinio hominum postulat fratrem: primum quod, &c.
Res postulat. Cic. 1. de Invent. 91. Longius, quam res postulat, repetita est.
Tempus postulat & necessitas. Cic. 1. Off. 81. Sed quum tempus, necessitasque postulat, decertandum manu est, & mors servituti, turpitudinique anteponenda.
Postulare disputantes dicuntur, Cum aliquid sibi concedi petunt, cujus formæ multa exempla Cicero suppeditat: v. g. 1. de Legib. 7. M. Dasne igitur hoc nobis, Pomponi, deorum immortalium vi, natura, ratione, &c. naturam omnem regi? A. Do sane, si postulas. Hinc, Postulata sunt apud Philosophos, Quæ sibi concedi petunt.
Postulare, est etiam arenæ verbum, quo populus certos gladiatores petit. Suet. Calig. cap. 30. Cumque Tetrinius Latro postularetur. V. Lips. 2. Saturn. 14.
Postulare cum aliquo, est Expostulare. Plaut. Mil. 2. 6. 35.
Postulare, Accusare, seu querelam dicere de Altero apud alterum, ut ait Donatus ad Andr. 4. 1. & modo Genitivo, modo Ablativo cum præpositione jungitur. Suet. Cæs. cap. 4. Ceterum Cornelium Dolabellam Consularem & triumphalem virum repetundarum postulavit. [Subauditur Crimine, vel Lege. Dicitur enim Lex de repetundis pecuniis. Cic. 2. Verr. 65. V. Partic. POSTULATUS.
Lege aliquem postulare. Cic. 8. Fam. 12. Insolentissimi homines summis Circensibus ludis meis postulandum me lege Scantinia curant.
Repetundis aliquem postulare. Tacit. 3. Ann. 38. pr. [Nisi excidit Præpositio, ut apud Cic. 8. Fam. 8. V. quæ mox notamus.
Postulare de. Cic. 2. Q. frat. 3. Ad IIII Idus Feb. Sestius ab indice Cn. Nerio Pupinia de ambitu est postulatus: & eodem die a quodam M. Tullio de vi. Pupinia scil. Tribu. Idem 3. Q. Frat. 1. §. 5. Gabinium tres adhuc factiones postulant. L. Lentulus, flam. fil. qui jam de majestate postulavit. Ti. Nero &c. [Hic quoque & Lege subauditur, ut supra diximus.
Reum postulare, Reum facere, Accusare. Plin. lib. 33. cap. 2. Ut apud C. Cæsarem in Censura ejus unus ex Equitibus Flavius Proculus CCCC ex ea causa reos postularet. Plin. lib. 7. Epist. ult. Impietatis reum postulat. conf. Pedian. Pr. in 1. Verr.
Postulare quæstionem, ejus est, qui injuriam sibi factam queritur, aut alteri, quam vindicare ad eum pertineat. Liv. 2. 29. Senatus tumultuose vocatus, tumultuosius consulitur, quæstionem postulantibus iis qui pulsati fuerant, decernente ferocissimo quoque, non sententiis magis, quam clamore & strepitu. Budæus.
Postulare servos in quæstionem. Cic. pro Milon. 59. Sed quæstiones urgent Milonem, quæ sunt habitæ nunc in atrio Libertatis. Quibusnam de servis, rogas? de P. Clodii. Quis eos postulavit? Appius. Quis produxit? Appius. V. Bernegg. ad Suet. Aug. cap. 16.

Delationem nominis in aliquem postulare, Petere ut Accusator constituare. Cic. 1. Verr. 64. Nuper, quum in P. Gabinium vir fortissimus & innocentissimus L. Piso delationem nominis postularet.
Judicem postulare. Cic. 5. Verr. 135. Cœpit Scandilius recuperatores aut judicem postulare.
Judicium postulare. Cic. 2. Att. Et quum esset damnatus, erat judicium postulaturus.
Postulari, Passiv. Ulpian. in L. 1. D. de suspectis tutoribus vel curatoribus, Primum igitur tractemus unde descendat suspecti crimen, & apud quos postulari quis possit suspectus tutor, vel curator.
Postulare, inquit Ulpian. in l. prima. D. de postulando, est Desiderium suum, vel amici sui, in jure apud eum, qui jurisdictioni præest, exponere: vel alterius desiderio contradicere. conf. Sigon. de Judic. 1. 20.
Sic Gell. lib. 1. cap. 22. Memini ego Prætoris, docti hominis, tribunali me forte assistere, atque ibi advocatum non incelebrem sic postulare, ut extra causam diceret, remque quæ agebatur non attingeret. H. St.
Postulo pro te. Gell. lib. 7. cap. 19. P. Scipio Africanus postulavit pro L. Scipione Asiatico, fratre, quum contra leges, contraque morem majorum Trib. pleb. hominibus accitis, per vim, inauspicato, sententiam de eo tulerit. Ubi, Postulavit pro fratre, i. e. Pro fratre in judicio intercessit. Nam paulo ante legitur, Scipio Africanus fratris nomine ad collegium Tribunorum provocabat.
De fœdere ab aliquo postulare. Cic. pro Corn. Balb. 34. Quod quum magis fide illius populi, justitia vestra, vetustate denique ipsa, quam aliquo publico vinculo religionis teneretur, sapientes homines & publici juris periti Gaditani M. Lepido, Q. Catulo COSS. a Senatu de fœdere postulaverunt.
Postulatum est ut Bibuli sententia divideretur. Cic. 1. Fam. 2. Subaudi In senatu.

POSTULANS, antis. Partic. Petron. cap. 25. Plaudentibus universis & postulantibus nuptias fecerunt. Phædr. 2. 2. 2.
Prædator intervenit, partem postulans.

POSTULĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Cic. 2. Q. frat. 3. Apul. Met. 3. p. 132. Elmenh. Ne tantillo quidem unquam crimine postulatus.

POSTULĀTUM, i. n. [[illegible]] Ipsa postulatio. Cic. 7. Att. 15. Plerique negant Cæsarem in conditione mansurum, postulataque hæc ab eo interposita esse, quo minus, quod opus esset ad bellum, a nobis pararetur.
Impotens postulatum. Liv. 7. extr. Æque impotens postulatum fuit, ut de stipendio equitum (merebant autem triplex ea tempestate) æra demerentur, quod adversati conjurationi fuissent.
Lenissimis suis postulatis exspectabat responsa. Cæs. 1. Bell. Civil. 5.
Accipere & remittere postulata. Cic. 11. Philip. 28.
Facere postulata noluit. Nepos 7. 8. 4. Alias Imperata.
Interponere postulata. V. INTERPONO.
Postulatum, Accusatio. Cic. 4. Verr. 10. Hoc animo toties apud patronos de suis miseriis deplorarunt, hoc commoti dolore, postulata Consulibus, quæ non postulata, sed in istum crimina viderentur esse, ediderunt. [Quibus verbis ab Accusatione distinguit Postulata. conf. 147.
Intolerabilia postulata referre. Cic. 12. Fam. 4. Quum essent missi ut Antonio ex Senatus sententia certas res nuntiarent, quum ille earum rerum nulli paruisset, ultro ab illo ad nos intolerabilia postulata retulerunt.

POSTULATIO, ōnis. F. Idem. [[illegible]] Cæs. 8. Bell. Gall. 48. Quam postulationem Antonius quum judicaret ab justo nasci timore, veniam petenti dedit, obsides accepit. [Postulatis synonymum jungit Postulationes Cic. 4. Verr. 147.
Æqua postulatio. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Æqua & honesta. Cic. pro Rosc. Amer. 7.
Impudens. V. IMPUDENS.
Abjicere postulationem triumphi. V. ABJICIO.
Concessit postulationi tuæ Senatus. Cic. pro Muren. 47.
Resistere postulationi alicujus. Cic. 2. Q. frat. 10.
Postulationes, advocatorum sunt & patronorum in foro. Suet. Neron. cap. 7. Celeberrimis patronis non translatitias & breves, ut assolet, sed maximas, plurimasque postulationes certatim ingerentibus.
Respondere postulationibus. Suet. in Neron. cap. 15. Alia exemplaria habent Postulatoribus. q. V.
Vacare postulationibus, Expedire eas. Plin. 7. Epist. ult. ad Tacitum. Budæus.
Postulatio. Donatus in 2. Hec. 102. Proprie Expostulatio est apud illum ipsum qui peccaverit: Postulatio, de illo apud alterum. Item Postulatio, querela & quasi justa interpositio querelarum. Plaut. Bacch. 3. 3. 45.
Acris postulatio hæc est, quum hujus dicta intelligo. Ter. Hec. 2. 2. 102.
Neque lites ullæ inter eas, postulatio
Nunquam.
Postulatio, pro Supplicatione, vel Obsecratione. Cic. de Arusp. Resp. 20. De ea rescriptum est, postulationes decretas esse Jovi, Saturno, Neptuno, Telluri diis cælestibus.
Postulationes, absolute, vocantur quum ob monstrum, ostentum, prodigium, errorem in cerimonia, sacrificium vel expiationem postulare dii videntur. Hoc verbo utitur M. Tullius: sed & Arnobius ita scribens, In cerimoniis vestris rebusque divinis postulationibus locus est, & piaculi dicitur esse contracta commissio. Turneb. Advers. 11. 20. conf. Rhodig. Ant. Lect. 12. 19. & paulo ante.

POSTULĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Suet. Neron. cap. 15. pr. In jurisdictione postulatoribus nisi sequenti die, ac per libellos non temere respondit. Legitur & Postulationibus.
Item Patronus qui causas agit. V. Torrent. ad Suet. l. c. Procuratorem vocant JCti.

POSTULĀTRIX, īcis. f. Tertull. de Cor. Mil. cap. 13. Solennitates postulatrices.

POSTULĀRIA, [[illegible]] fulgura, inquit Festus, Quæ votorum aut sacrificiorum spretam religionem designant. Apud Senec. 2. Nat. Quæst. cap. 49. vocantur Postulatoria, quibus sacrificia intermissa, aut non rite facta repetuntur. [Quomodo forte & apud Fest. legendum.

POSTULĀTĪTIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Qui postulatur. Senec. Epist. 7. Hæc plerique ordinariis paribus & postulatitiis præferunt. Paria gladiatorum intelligit Seneca. Erant autem Ordinarii gladiatores, gladiatores

diaturæ in primis periti, qui ex consuetudine exhiberi soliti erant. Postulatitii, qui postulante populo, præter ordinarios & consuetos, exhiberi principis benignitate consueverant. V. Cæl. Rhodig. lib. 18. cap. 10. Et Lips. Saturn. 2. 11.

POSTULATORIUS, a, um. Adj. Quo aliquid postulatur. V. supra in POSTULARIA.

POSTULIO, ōnis. Vox sacrorum. Erat distincta a Postulatione; quia Postulatio fiebat diis superis, Postulio inferis. Varro de L. L. 4. 32. Ad Haruspices relatum, esse responsum, deum Manium postulionem postulare, id est, civem fortissimum eodem mitti. conf. Liv. 7. 6. Arnob. lib. 4. In cerimoniis vestris rebusque divinis postulionibus locus. V. ibi Herald. p. 177. vel Struv. Ant. Rom. cap. 4. Et Laurent. Var. Sacr. Gent. cap. 17. seu Polymath. 3. 6.

POSTŪMIUS, [Ποστούμιος] Nomen gentile Ro. Postumia gens patricia fuit, ex qua P. Postumius Q. F. Tubertus, cos. cum. M. Valerio Ann. U.C. CCXLIX. Cassiodorus Dionysius lib. 5. & 6. Meminit Cic. de Legib. 2. 58. Valer. lib. 2. cap. 2. Plutarch. in Poplicola. cos. iterum cum Agrippa Menenio Ann. CCL. primus urbem ovans est ingressus. Idem auctor, & Plin. lib. 16 cap. 29. Scribi autem sine littera aspirata debet. V. Cellar. Orthogr. & Fulv. Ursin. in denariis ejus gentis.

Postumius prænomine Aulus, P. F. Q. N. Albus, cos. cum T. Virginio, Ann. CCLVII. Cassiodorus. Dict. R. G. C. cum T. Æbutio Mag. Eq. eodem anno. Latinos ad lacum Regillum acerrimo prælio vicit, de iis triumphum nobilissimum egit, primusque coronam auream ei, qui castra Latinorum expugnasset, dedit. V. Liv. lib. 2. 19. sq. Dionysius 6. Plin. lib. 33. cap. 3.

L. Postumius, cognomine Tympanus, post Cannensem pugnam Quæstor in Galliam profectus, Bojorum fraude occubuit. Liv. lib. 34. 47.

Sp. Postumius, cum T. Veturio Romæ Consul iterum fuit eo tempore, quo Romani adversus Samnites bellum gerebant, ab iisdemque sub jugum missus est. V. Liv. lib. 9. pr.

Sp. Postumius Albinus Consul adversus Jugurtham missus, pecuniaque ab eo corruptus, insignem ex provincia ignominiam reportavit. Sallust. in Jugurth. cap. 35. sq. Livii Epit. 64.

POSTUMIA, æ. f. [Ποστουμία] Mulier bibacissima, cujus meminit Catull. 25. 3.

> Ut lex Postumiæ jubet magistræ,
> Ebriosa acino ebriosioris. V. ACINUS.

Postumia, virgo Vestalis, de incestu causam dixit, crimini obnoxia, ob suspicionem cultus elegantioris, ingeniumque liberius quam virginem deceret, parum abhorrens famam. Tandem sententia Pontificis Max. absoluta, qui eam abstinere jocis colique sancte potius, quam scite jussit. Liv. lib. 4. 44.

Postumia item Servii Sulpicii uxor, cujus sæpe meminit Cic. 4. Fam. 2.

POSTUMIUS, a, um. Adj. ut

Postumia lex. Plin. lib. 14. cap. 12. Numæ Regis Postumia lex est, Vino rogum ne respergito.

P O T

POTAMANTIS, idis. f. [ποταμαντίς] alio nomine Thalassæglen, herba, qua pota homines fieri lymphaticos narrat Plin. lib. 24. cap. 17. Nascitur circa Indum.

PŎTĂMO, ōnis. m. [Ποτάμων] Philosophus Alexandrinus auctor sectæ illius, quam ἐκλεκτικὴν vocabant. Laert. Diog. in Procem. extr. & Suid. qui & alterius meminit Rhetoris Mitylenæi.

PŎTĂMŎGĪTON, ōnis. m. [ποταμογείτων] Herbæ nomen, apud Galen. lib. 8. de Simplic. medicam. facultat. cap. 63. Dioscor. lib. 4. cap. 96. conf. Plin. 26. 8. & 32. 4.

POTATIO, POTATOR. V. POTO.

POTE, V. POTIS.

POTENS, POTENTER, POTENTATUS, POTENTIA. V. POSSUM.

PŎTENTIA, æ f. [Ποτεντία] Urbs in agro Piceno. Cic. de Arusp. Respon. 62. Eodem fere tempore factus in agro Piceno Potentiæ nuntiatur terræ motus horribilis cum quibusdam multis metuendisque rebus. Plin. lib. 3. cap. 1. Vulgo *S. Maria de Loret.* Aliis *Loretto* dicitur.

POTENTĪNI, Populi Lucanorum. Plin. lib. 3. cap 11.

PŎTERION, vel POTERIUM, i. n. [ποτήριον] dicitur a Græcis, quod nos Poculum dicimus. Gallice *un godet.* Plaut. Stich. 5. 4. 12.

> — quibus divitiæ domi sunt, scaphio, cantharis,
> Batiolis bibunt: at nos nostro Samiolo poterio. Idem Trin. 4. 3. 10.
> Quid, homo nihili, non pudet te? tribusne te poteriis
> Memoria esse oblitum? conf. Potorium in POTO.

Poterion, [ποτήριον] Antiqua herba, quæ alio nomine Phrynion, vel Neuras appellatur. Plin. 25. cap. 10. Sunt & ranis venena, rubetis maxime: vidimusque psyllos in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore etiam quam aspidum pernicie. Auxiliatur eis phrynion in vino pota: aliqui neurada appellant, alii poterion, floribus parvis, radicibus multis, nervosis, bene olentibus. Idem lib. 27. cap. 12.

POTESTUM, POTESTAS, POTESTUR, &c. V. POSSUM.

POTHŎS, i. m. [πόθος] Herba, cujus vim & species enumerat explicatque Plin. lib. 21. cap. 11.

PŎTĪDÆA, æ. f. [Ποτίδαια] Macedoniæ urbs, ante Cassandria dicta, ut scribit Plinius lib. 2. cap. 58. & lib. 4. cap. 10. Cassandria etiam nunc vocatur, ut scribit Olivarius in Melam.

PŎTĪDŌNIA, æ. f. [Ποτιδωνία] Urbs Ætoliæ apud Stephanum, cujus incolæ dicti sunt Potidoniates.

PŎTINA, teste Varrone apud Non. 2. 310. Deæ nomen apud Romanos, quæ puerorum potui præsidere putabatur, sicut Edusa eorundem alimentis. Arnob. 3. al. Potua. V. Lex. Pitisc. in Edulia.

POTIO, ōnis. f. V. POTO.

POTIOR, us. compar. V. POTIS.

PŎTIOR, itus sum, [τυγχάνω, ἐπιτυγχάνω] iri. a Potis deducitur, ut ait Valla lib. 3. est Tenere, & quasi in potestate habere. Item Obtinere, & in potestatem vendicare. Apud Poetas in quibusdam personis interdum invenitur tertiæ conjugationis. Virg. 3. Æn. 56.

> — fas omne abrumpit, & auro
> Vi potitur. Ovid. 13. Met. 130.
> Tuque tuis armis, nos te poteremur, Achille. Al. Poteremur. V.

plura exempla infra.

Genetivo sæpius jungitur: ut, Potiri hostium; quod significat, Redigere hostes in potestatem. Aliquando tamen, Venire in hostium potestatem, ut Plaut. Capt. 1. 1. 24.

> Nam postquam meus rex est potitus hostium. h. e. Captus est ab

hostibus, sive hostium præda factus est. De Philopolemo enim captivo loquitur. Ibid. 1. 2. 41.

> Tum denique homines nostra intelligimus bona,
> Quum quæ in potestate habuimus, ea amisimus.
> Ego, postquam gnatus tuus potitus est hostium,
> Expertus quanti fuerit, nunc desidero. Verba sunt Ergasili parasiti ad Ægionem, Philopolemi captivi patrem. V. Turneb. Adversar. 30. 14. & Salmas. not. Sic

Mortis potitus, letique, pro eo quod est, In potestatem mortis redactus. Lucret. lib. 4. 770.

> Nec dissentit eum mortis, letique potitum. Sed talia exempla

rara sunt.

Voluptatum potiri. Cic. 1. de Finib. 60. Nullas consequuntur voluptates, quarum potiendi spe inflammati, multos labores magnosque susceperant.

Voti potitus. i. e. Voti compos factus. Sil. lib. 15. 331.

> — votique potitus
> Evicto Fabius Pœno, &c.

Atheniensium potiti sunt Spartiatæ. Auctor ad Heren. lib. 4. 34.

Imperii potitus. Nepos 17. 2. 1.

Regni potiri. Cic. 1. Fam. 5. Si exploratum tibi sit, posse illius regni potiri. Paterc. 1. 1. 3.

Rerum potiri, Imperium tenere, inquit Valla. Cic. 4. Acad. 126. Cleanthes, qui quasi majorum est gentium Stoicus, Zenonis auditor, solem dominari, & rerum potiri putat. Ubi subaudiendum aliquod vel 6. v. g. Potestate, vel Summa, quæ & aliquando adjicitur. V. Sanct. Minerv. p. 589. Et Voss. de Construct. cap. 31. [Hellenismum esse [illegible] Vechner. Hellenol. lib. 1. cap. 24. 6.

In aliis nominibus, inquit Valla, quam in hoc Rerum, significatio magis exponitur per Obtinuerunt, quam per Tenuerunt: ut, Potitus sum victoria, Sum potitus amica; i. e. Pugnando vel laborando obtinui victoriam, vel amicam.

Accusativo: Potiri bonum, laborem, legiones, &c. Plaut. Asin. 2. 1. [illegible] Idem Rud. 1. 3. 7. Idem Asin. 3. 2. 8. Cic. 13. Philip. 7. Itaque si [illegible] ceptis illis, possumus esse liberi, vincamus odium, pacemque potiamur. Legitur & Pace, in ablativo. Ter. Adelph. 5. 4. 17.

> — ille alter sine labore patria potitur commoda.

Sceptra potitus. Lucret. lib. 3. 1025. Ita Tacit. 11. Ann. 10. & Justin. 6. 4. 8: 9. 7. 12. &c. Nepos 18. 3. 4. conf. Priscian. lib. 18. [illegible] de Construct. cap. 22.

Ablativo. Virg. 1. Æn. 176.

> Egressi optata potiuntur Troes arena. Lucret. lib. 1.
> Deberet ægra Ceres, nec plebes pane potitur. i. e. Nec habet panem. [Si modo Lucretii hic versus est.

Amore potiri. Ovid. 10. Met. 428.

Auro vi potitur. Virg. 3. Æn. 55.

Ausa potiri. Idem 6. Æn. 624.

Corpore & armis. Virg. 12 Æn. 642.

Domo. Ovid. 3. Fast. 552.

> Et potitur capta Maurus Iarba domo.

Gaza omni Macedonum, quæ fuit maxima, potitus est Paulus. Cic. 2. Off. 76.

Optatis potiri. Val. Flacc. 6. 469.

Victoria potiri. Cæs. 3. Bell. Gall. 24.

Voto potiri. Ovid. 9. Met. 312.

> — potiturque puerpera voto.

Morte potiri. Ausonius in Eclog. de Vita humana,

> Optima Graiorum sententia: quippe homini ajunt
> Non nasci esse bonum, natum aut cito morte potiri. h. e. In mortis venire potestatem. Sic enim exponit Alciat. Pareg. 1. 35. [illegible] mo, mortem, ut bonum considerans, recte dixit Potiri. Exprimit Ciceronis sententiam, quæ est apud Lactant. 2. 19 Sic Stat. 11. Theb.
> — funeribus patriæ lacrimisque potitum

Absolute posuit Cic. 7. Att. 12. An cunctor, & tergiversor, & iis [illegible] dem, qui tenent, qui potiuntur. Subaudi, Rerum. Lucret. 4. [illegible]

> — etenim potiundi tempore in ipso
> Fluctuat incertis erroribus ardor amantum.

Potior, in præsenti tempore, plerumque pro Fruor. Cic. de Senect. Quod si illis ipsis voluptatibus bona ætas fruitur, libentius primum parvulis fruitur rebus, ut diximus: deinde iis, quibus senectus, etsi non abunde potitur, non omnino caret. Pro eodem posuit Fruitur, Potitur. Hæc Valla lib. 3.

Potitus sum vel fui, Præteritum. Lucret. lib. 4. 765.

> Usque adeo, certe ut videamur cernere eum, quem
> Reddita vitai jam mors, & terra potita'st. Quem terra potita

est, i. e. Quem terra humatum tenet. Lambin.

In potiundo. V. IN.

Ad potiundum incitantur avidæ voluptatis libidines. Cic. de Senect. Nullam capitaliorem pestem, quam voluptatem corporis, dicebat a natura datam, cujus voluptatis avidæ libidines temere & effrenate ad potiundum incitarentur.

POTIO, ire. active usus est Plaut. Amph. 1. 1. 23.

> Qui fuerim liber, eum nunc potivit pater Servitutis.

POTIENS, entis. Partic. [ἐπιτυγχάνων] Cic. 3. Tusc. 41. Natura [illegible] potiens.

POTITUS, a, um. Partic. V. supra in ipso verbo.

POTITOR, ōris. m. Plaut. Cas. 1. 1. 23.

> Tun' illam ducas? hercle me suspendio,
> Quam tu ejus potitor sis, satius est mortuum. al. Potior.

PŎTIS, e. Adj. [οἷός τε, οἷόν τε] potior, potissimus. Integrum est, auctore Donato, pro Bonus, melior, optimus; & quasi Potens, potentior, potentissimus. Plaut. Amphit. 2. 1. 79.

> Qui, malum, intelligere quisquam potis est? ita nugas blatis. [illegible]

Potest, ut ait Donat. Ter. Heaut. 2. 1. 80.

> Enimvero reticere nequeo, multis modis injurius,
> Clitipho, es, neque ferri potis es. conf. POS, & POTIUS.

POSSIDEO hinc deducenda.

Nulla res neque cicurare, neque mederi potis est, neque reficere. Varro ex Pacuvio, lib. 6. de L. L. 5. Catul. 122. 3.
Cur non divitiis Crœsum superare potis sit. Idem 63. 3.
Nec potis est dulces Musarum exprimere fetus.
Potis es, pro Potes. Lucret. lib 3. 555.
Sive aliud quidvis potis es conjunctius ei
Fingere, &c. Idem 2. 849.
— cum primis quærere par est,
Quoad licet, ac potis es reperire, inolentis olivi
Naturam, &c.
In neutro genere Pote usurpatur. Ter. Adelph. 2. 3. 11. Nil pote supra. Idem Phorm 3. 3. 2. Si hic pote fuisset exorari. Cic. 13. Att. 38. Hoc quicquam pote impurius? Catull. 77. 16.
Hoc facies sive id non pote, sive pote. V. plura exempla in Sanctii Minerva 4. 17. conf. UTPOTE.
In plurali Potis sunt, idem ac Possunt. Plaut. Pœn. 1. 2. 16.
Apagesis, negotii quantum in muliere una est?
Sed vero duæ, sat scio, maximo uni
Populo cuilubet, plus satis dare potis sunt. Varr. de R. R. 2. 2. pr. Videamus quid pastores a Pergamide Maledove potis sunt.
PŎTIOR, us, ōris. Compar. [κρείττων] Melior, præstantior. Ter. Phorm. 3. 2. 48.
Mea lege utar, ut potior sit, qui prior ad dandum est. Cic. de Amicit. 19. Itaque cives potiores sunt, quam peregrini: & propinqui quam alieni.
Potiorem nominare is videtur, qui causam qua sit potior exprimit. l. 2. de fidejussor. & nominat. tutor. in P. Paul. lib. 2. Sententiarum. titulo 28.
Plus pollere & Potiorem esse. Cic. 4. Tusc. 69. Atque ea tamen, apud alium poetam, patri dicere audet, se conjugem habuisse
Illum, amor quem dederat, qui plus pollet potiorque est patre. de Medea.
Potior, Quem pluris facimus. Hor. 3. Carm. 9. 2.
Donec gratus eram tibi,
Nec quisquam potior brachia candidæ
Cervici juvenis dabat, &c. Lambinus.
Mors civibus Romanis semper fuit servitute potior. Cic. 10. Philip. 19.
Mors honesta turpi vita potior. Tacit. in Vita Agric. 33.
Pars potior. Quintil. in prooem. lib. 1.
Prudentia potior acri dextra. Valer. 4. Argon. 622.
Res oratione potior. Cic. 11. Fam. 24. Quare majorem in modum te rogo, ut rem potiorem oratione ducas: mihique si sentis expedire, recte fieri, credas nullam communionem cum improbis esse posse.
Sententia potior. Hor. 1. Epist. 18. 17. Virg. 4. Æn. 287.
Hæc alternanti potior sententia visa est.
Potiora ad legendum. Cic. 1. de Finib. 11. Tamen qui diligenter hæc, quæ de philosophia litteris mandamus, legere assueverit, judicabit nulla ad legendum his esse potiora.
Æra potiora auro. Stat. 2. Silv. 2. 68.
Merum potius cœnis Pontificum. Hor. 2. Carm. 14. 28.
Munus potius centum signis. Hor. 4. Carm. 2. 20.
Nihil mihi potius, quam ut, Nihil exoptatius, carius. Cic. In Somn. Scip. 1. Quum in Africam venissem, &c. nihil mihi potius fuit, quam ut Masinissam convenirem.
Ducere potiora, quæ ad sapientiam spectarent. Cic. 3. de Orat. 79.
POTISSIMUS, Superl. Stat. 4. Silv. 4. 20. & Sen. de Benef. 6. 16. Plaut. Men. 2. 3. 9. Meret potissimus nostræ domi ut sit.
Nobilitas potissima. Plin. lib. 14. cap. 2.
Oratio potissima. Cic. 2. Att. 9. Ut scias hic noster Ierosolymitarius traductor ad plebem, quam bonam meis potissimis orationibus gratiam retulerit. Vetusta exemplaria legunt Potissimis.
Opus potissimum, Præcipuum, exquisitum. Plin. 4. Epist. 34.
Quod est potissimum. Quintil. lib. 10. cap. 3. Denique, ut semel quod est potissimum dicam.
POTIUS, [μᾶλλον, ἐπὶ μᾶλλον] Adv. Plaut. Amphit. 1. 1. 299.
Nam si me irritassis, hodie lumbifragium hinc auferes.
S. Abeo potius. h. e. Abire satius duco. Ter. Eun. 2. 3. 94.
An potius hæc pati æquum est fieri, ut a me ludatur dolis? Virg. 2. Ecl. 71.
Quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus.
Depugna potius, quam servias. Cic. 7. Att. 7.
Perpessus est omnia potius Zeno Eleates, quam conscios delendæ tyrannidis indicaret. Cic. 2. Tusc. 52.
Utrum potius, aut quid potissimum sit, in comparatione quæritur. Cic. 1. de Invent. 17.
PŎTISSĪMUM, [μάλιστα] Adv. pro eo quod vulgo dicitur *Principaliter*. Ter. And. 5. 5. 6.
Sed quem ego potissimum exoptem nunc mihi, cui hæc narrem, dari? Cic. 4. Acad. 17. Næ illa longe aberit, ut argumentis credat philosophorum: aut si est crediturus, quorum potissimum?
Ordiendu est nobis potissimum causa a deo. Cic. 1. de Legib. 21.
POTISSIME, aliud Adv. Cic. lib. 2. de Orat. 6. Non potissime confirmo. Sic apud eundem sæpius invenies: tametsi sint qui mendum putent esse, legendumque dicant Potissimum. Idem pro Murena 4. Is potissime honore affecto defensor daretur, qui, &c. [Sic & in novissime editis codd. legitur. Sed in priore loco rectius, Non potuisse.
PŎTĪTIUS, i. m. [Ποτίτιος] a Potando cognominatus est, qui Herculi sacra faciebat. A quo Potitia familia, quam antiquiorem origine urbis nominat Livius 1. 7. a Potitio illo sene, qui ad tempus affuit epulis. conf. Aurel. Vict. Vir. illustr cap. 34. Et Valer. Max. 1. 1. 17. Plaut. Bacch. 1. 2. 15. Stultior es barbaro Potitio.
POTITO, V. POTO.
POTITUS, i. m. in Valeria Romanorum gente Prænomen & Cognomen. V. Spanh. de Usu & pr. Num. diss. 10. p. 36.
POTNIÆ, arum. f. pl. [Ποτνιαί] Urbs in Bœotia, non longe a Thebis, ubi Glaucus Sisyphi filius & Meropes habuit equas, quas consueverat humana carne alere, quo cupidius in hostem irruerent. Ipsum autem, quum alimenta defecissent, devoraverunt. Item
POTNIĂDES, [Ποτνιάδες] Quadrigæ, quibus utebatur, Virg. 3. Georg. 268.
Scilicet ante omnes furor est insignis equarum,
Et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci
Potniades malis membra absumpsere quadrigæ.
Equæ Potniades. Ovid. in Ibin, 555.
Potniadum morsus subeas, ut Glaucus, equorum.
Potniades hæ dictæ fuerunt furorem facientes, hoc est μανικαί. Non procul a Potniis Bœotiæ civitate puteum fuisse legimus, ex quo si aqua hausta fuisset, ab equis indigenis, furore agitabantur, unde dearum nomen. Sed Hesychius Bacchas & Mænadas hoc vocari nomine scribit, quem vide, & Lilium Gregor. Giraldum primo suo Syntagmate, de historia deorum.
PŌTO, potavi, potatum; vel potus sum, potum, [πίνω] potare. Bibere. Virg. 3. Georg. 463.
Et lac concretum cum sanguine potat equino.
Acetum acre potare. Hor. 2. Serm. 3. 117.
Aquam potare galea. Tibul. lib. 2. 6. 8. al. Portare.
Flumina limosa potat. Ovid. 1. Met. 634.
Merum potare. Martial. lib. 1. 12.
De medio potare die. Hor. 2. Serm. 8. 3.
Arbores vina potare docuimus, inquit Plin. lib. 12. cap. 1.
Lanæ potant. Plin. lib. 9. cap. 38.
Potus sum, præteritum perfectum a Poto. Aul. Gell. Noct. Attic. 2. 25. ex Varronis 8. lib. de L. L. Quomque, inquit, a Cœno, & Prandeo, & Poto, & Cœnatus sum, & Pransus sum, & Potus sum dicamus. &c. [Rectius ab antiquo πόω arcessit in Etymol. Vossius, q. V. Itaque frequentativum statuit. Forte veteres verbum hoc etiam in tertia conjugatione, ut alia multa posuerunt, Poto, ĕre, indeque verbalia, quæ e abjiciunt deduxerunt. Quin, nisi me plane fallit, differunt & significatione inter se. Nam Potus & Potio est, vel ipse bibendi actus, vel id quod bibitur, Potare vero & Potatio non nisi de cupiosa ingurgitatione potionis proprie dicitur, unde illud Juvenalis 8. Sat. 9.
Sed potanda ferens infantibus ubera magnis.
Potor, Passivum. Plin. lib. 11. cap. 37. Guttur homini tantum & suibus intumescit, aquarum, quæ potantur, plerumque vitio.
Potatur, Impers. Cic. 2. Philip. 67. Totos dies potabatur.
Potum venire. Virg. 7. Ecl. 11.
Huc ipsi potum venient per prata juvenci.
Potatum dare. Columel. lib. 12. cap. 51. Medicamentum dabitur potatum imbecillis bubus, & cetero pecori. Al. Potandum.
Voluptate potandi fruatur aliquis pariter cum aliis; aut ne sobrius in violentiam vinolentorum incidat, ante discedat. Cic. 5. Tusc. 118.
PŌTANS, antis. Partic. [πίνων] Virg. 4. Georg. 46.
Jamque ministrantem platanum potantibus umbras. Cic. 2. de Fin. 65. M. Regulum beatiorem esse, quam potantem in rosa Thorium. Petron. cap. 34. Potantes & laotitias mirantes.
Vellera potantia fuccum Aquinatem. Hor. 1. Epist. 10. 27. Intelligit de Aquinatibus purpuris, quæ similes sunt Tyriis.
POTANDUS, a, um. aliud Partic. [ποτέος] Ovid. 2. Fast. 317.
Dumque parant epulas potandaque vina ministri.
Nectar potandum. Ovid. 16. Epist. 198.
Potanda ferens infantibus ubera. Juven 6. Sat. 9.
POTĀTUS, a, um. aliud Partic. [ποθείς] ut, Potata aqua. Plin. lib. 2. cap. 103. conf. Cic. 5. Tusc. 5.
PŌTUS, a, um. Partic [πεπωκώς] Active & Passive accipitur.
Active, pro eo Qui bibit. Ter. Hec. 1. 2. 64.
Quid ais? cum virgine una adolescens cubuerit
Plus potus, sese illa abstinere ut potuerit?
Bene potus. Varr. lib. 6. de L. L. 4. extr. Apud Plaut. in Parasito pigro: Inde hic bene potus primo crepusculo.
Potus, sine adjecto, idem quod Bene potus, & qui vino incaluit. Hor. 1. Serm. 4. 88. — post hunc quoque potus.
Passive. [πεπομένος] Ovid. 1. Fast 216.
Quo plus sunt potæ, plus sitiuntur aquæ.
Cadus potus. Hor. 3. Carm. 15. 16.
Flumina pota Getis. Ovid. 3. de Pont. 4. 92.
Sanguine tauri poto mortuus concidit Themistocles. Cic. de Clar. Orat. 43.
Unda pota Valer. 6. Argon. 67.
POTĀTŪRUS, a, um. Partic. Ter. Phorm. 5. 5. 9. Apud me potaturus est.
POTŪRUS, a, um. aliud Partic. [πίσων] ut,
Oves poturæ. Propert. lib. 4. 4. 6.
Terra potura cruores. Stat. 12. Theb. 719.
POTĀTIO, ōnis. f. [πόσις] Plaut. Stich. 1. 3. 58.
Potationes plurimæ demortuæ. Idem Bacch. 1. 1. 46.
Quid si apud te veniat de subito prandium, aut potatio
Forte, aut cœna, ut solet in istis fieri conciliabulis? Sen. Epist. 12. Deditos vino potatio extrema delectat. Cic. 1. de Divin. 115. Si modo temperatis escis, modicisque potationibus ita est affectus, vel sopito corpore ipse vigilet. Correctiora exemplaria legunt Potionibus.
PŌTIO, ōnis. f. [πόσις, πόμα, ποτόν] pro Potu & Potatione. Cic. de Senect. 36. Tantum cibi & potionis adhibendum, ut reficiantur vires, non opprimantur. Sic 1. de Finib. 37. Quum cibo, potioneque, fames, sitisque depulsa est. Idem 5. Tusc. Quid, quod ne mente quidem recte uti possumus, multo cibo & potione completi?
Sumere magnam potionem. Cels. lib. 1. cap. 8. Al. Bibere.
Poculum & Potio. Cic. pro Cluent. 17. Quam novum, in pane datum venenum? faciliusne potuit, quam in poculo? latentius potuit abditum aliqua in parte panis, quam si totum colliquefactum in potione esset?
Non usitatæ potiones, Hor. Epod. 5. 73. pro Poculis venenatis.
Dulciculæ potionis scutelam dare. Cic. 3. Tusc. 45. Collocemus in culcitra plumea, psaltriam adducamus, hedychrum incendamus, demus scutelam dulciculæ potionis, aliquid videamus & cibi.
Potio medicorum, Sorbitiuncula est quæ ægrotis datur, Græci Pharmacum vocant. Plaut. Men. 5. 5. 22.
Efficaces potiones ad id. Cels. lib. 4. cap. 8.
Mortifera potio. Quintil. lib. 7. cap. 4.
Accipere potionem. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Adjicere potioni. V. ADJICIO.
Bibere potionem. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Circumfertur potio. Varr. de L. L. lib. 4. 26.
Dare potionem. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Sustulit mulierem prima potione medicus. Cic. pro Cluent. 40.
Potio vinosa. Plaut. Stich. 4. 2. 56.

Digitized by Google

Nam mihi jam intus potione vincea onerabo gulam. Lepide Laqueum, Potionem vocat vinceam, ac Potionem quidem, quod quom potum guttur soleat transmittere ipsi inditum, Inditur & induitur ei laqueus, quasi transmissuro: Vinceam autem a vinciendo venuste deflexit, & ad potionem vineam vel vinaceam interim eleganter allusit, quod laqueo collum vinciatur. Turnebus.

Pōtiuncŭla, æ. f. Suet. Domit. cap. 21. Ut modicam in ampulla potiunculam sumeret.

Potātus, ûs. m. Apul. Met. 7. p. 192. Elmenh. Vinum potatui affatim, vel sufficiens.

Potus, ûs. m. [πόσις, πόμα, ἀρδμός, ποτόν] Idem quod Potio. Plin. lib. 10. cap. 72. Serpentes exiguo indigent potu.

Potus lactis herbidus. Plin. lib. 24. cap. 6.

Immoderatus potus. V. immoderatus.

Inexplebilis potu. V. inexplebilis.

Obstupefieri potu & pastu. Cic. 1. de Divin. 60. Dicit enim quum dormientibus ea pars animi, quæ mentis & rationis sit particeps, sopita langueat, illa autem in qua feritas quædam atque agrestis immanitas, quum sit immoderato obstupefacta potu atque pastu, exsultare eam in somno, immoderateque jactari.

In medio potu. V. medius.

Potui dare medicamentum. Cels. lib. 2. cap. 13. conf. Borrich. Cogit. p. 200.

De Potu calido, Frigido, Militari, & Nautico. V. Lex. Pitisc.

Potātor, ōris. m. [φιλοπότης] Qui potationibus indulget. Plaut. Men. 2. 1. 34.

Voluptarii, atque potatores maximi. Plin. lib. 20. cap. 23. Radix cujusque ex aqua decocta, potatoribus sitim facere narratur. Legitur & Potoribus.

Potor, ōris. m. [πότης] Idem quod Potator. Lemma est apud Martial. Ad Sextilianum potorem, lib. 1. 27. Plin. lib. 23. cap. 8. Ajunt quinis fere præsumptis, ebrietatem non sentire potores.

Aquæ potores. Hor. 1. Epist. 20. 3.

Acer potor. V. acer adj.

Marcens potor. Hor. 2. Serm. 4. 59.

Pōtrix, īcis. f. [πότις] Phædr. 4. 4. 25.

Potrici plenam antiquis apothecam cadis. Subaudi Seponit.

Potītōrius, a, um. Adj. ut, Vas potatorium. Plin. Valer. 3. 54.

Potōrius, a, um. Adj. [ποτικός] Quod ad potandum pertinet. ut, Ampolla potoria, apud Martial. lib. 14. 110.

Argentum potorium. Pompon. in l. In argento. D. de aur. & arg. legato.

Cantharus potorius. Arnob. 6.

Vas potorium. Plin. 37. 2.

Vitrea escaria & potoria in suppellectile sunt, sicut fictilia. Paulus in l. 3. D. de supellectile legata.

Potorium, i. n. ut, Aureum potorium. Plin. lib. 33. cap. 10. Ptolemæum Varro tradit, Pompejo res gerente circa Judæam, octona millia equitum sua pecunia toleravisse: mille convivas, totidem aureis potoriis, mutantem vasa cum ferculis, saginasse. [Sic & alibi Plin. Alioqui suspicer ex Plauto Poteriis legendum.

Potūra, æ. f. Varr. de L. L. lib. 4. 3. Sic potura a potu, non ut nunc a πίνω. V. Scalig. Conject. p. 19.

Potĭbĭlis, e. Adj. [πότιμος] Ammian. 18. 9. Fons potabilis. conf. Cæl. Aurel. Tard. 1. 4. Et Apic. 1. 1.

Potĭlis, e. Adj. Idem. Cæl. Aurel. Tard. 3. 8. Potili haustu aerem haurire. Idem 5. 8.

Potax, ācis. Gloss. Gr. Lat. Πότης, bibax, potax.

Potāculum, i. n. Tertull. Apol. cap. 39. Et de Resur. Carn. cap. 4.

Potŭlentus, a, um. Adj. [ποτός] Suet. Othon. cap. 2. Fertur & noctibus vagari solitus: atque invalidum quemque obviorum, aut potulentum, corripere. conf. Apul. Met. 3. V. Poculentus, in poculum. infra.

Potīto, [πινομαι] āre. frequent. Plaut. Asin. 4. 1. 26.

Tecum una postea æque pocula potitet. conf. Amph. 1. 1. 105. & Mil. 2. 2. 23.

Potiōno, āre. [ποτίζω, ἐκποτίζω] Dare potionem & quidem medicatam. Vet. Interp. Iren. Potionare patrem vino.

Potionor, āri. Passivum. Suet. Calig. cap. 50. Creditur potionatus a Cæsonia uxore, amatorio quidem medicamento; sed quod in furorem verterit. i. e. Veneno affectus.

Pōcŭlum, i. n. [πόμα, ἔκπωμα, ποτήριον] Vas in quo bibitur. Cic. 6. Verr. 32. In his pocula duo quædam, quæ Heraclia nominantur, Mentoris manu, summo artificio, facta. Idem pro Cluent. 167. Quæ deinde interceptio poculi? Lucret. lib. 4. 848.

Et sedare sitim prius est, quam pocula, natum.

Pocula, a Potione: unde Potatio, & etiam Poma, quod hæc poscunt potum. Ἀπὸ τοῦ πίνω, Græca origo Potionis. Varr. lib. 4. Ling. Lat. 26.

Mensæ plenæ pocula. Virg. 11. Æn. 738.

Aurea pocula. Hor. 1. Serm. 2. 114. Sil. lib. 13. 355.

Poculaque Eoa luxum irritantia gemma.

Faglna. Virg. 3. Ecl. 36.

Fictilia. Tibul. lib. 1. 1. 40.

Immania. Cic. 2. Philip. 63.

Lævia. Virg. 5. Æn. 91.

Plena. Virg. 4. Georg. 379.

Plena meri. Ovid. 9. Met. 218.

Administrare pocula. V. administro.

Bibere eodem poculo, i. e. In eandem calamitatem incidere. Plaut. Cas. 5. 2. 52. V. Boxborn. ad Rud. 3. 6. 46.

Collucent pocula mensæ. Catul. Argon. 62. 45.

Componere pocula de luto. Tibul. lib. 1. 1. 40.

Contingere oras circum pocula liquore aliquo, Imbuere. Lucret. lib. 1. 936.

Dare poculum alicui. Cic. pro Cluent. 30.

Demissa serta in pocula. Propert. lib. 2. 33. 37.

Fabricata fago pocula. Ovid. 8. Met. 670.

Finguntur pocula de humo. Ovid. 2. Trist. 488.

Invitare aliquem poculis. V. invito.

Ministrare pocula. V. ministro.

Miscere pocula, Ministrare. Ovid. 10. Met. 160.

Negare porrecta pocula. Hor. 1. Epist. 19. 92.

Perfecta argento, atque aspera signis pocula. Virg. 9. Æn. 264.

Ponere pocula. Virg. 1. Æn. 706.

Poscunt majoribus poculis. Cic. 3. Verr. 66. Discumbitur: fit sermo inter eos, & invitatio, ut Græco more biberetur: hospes hortatur: poscunt majoribus poculis: celebratur omnium sermone lætitiaque convivium. Sunt, inquit Asconius, qui producta scilicet o littera Pōscunt legunt, quasi Sæpe potant. sed Poscunt, Provocant intelligendum est. ut sit sensus, Provocant se invicem. Majoribus autem poculis poscunt, i. e. Petunt; ut subaudiatur Bibere. Hæc Ascon. [Cic. pro Flacc. 92. Nam iste unus totam Asiam magnitudine poculorum, bibendoque superavit. Ubi jocus est in sensu ambiguo τοῦ Superavit. conf. Luciani Tim. p. 139. Græv.

Reponere pocula mensis. Virg. 4. Georg. 379.

Spumantia lacte pocula. Virg. 3. Ecl. 67.

Sumere pocula. Ovid. 1. Amor. 4. 32.

Sustinet pocula lapis. Hor. 1. Serm. 6. 116.

— & lapis albus

Pocula cum cyatho duo sustinet. Veteres, inquit Turnebus, solebant delphicam mensam multis onerare poculis, numeroque semper pari: duobus contentus est Horatius, & cyatho, quo modum potionis metiebantur, & certis cyathis vini certos aquæ cyathos miscebant, quod qui faciebat Ad cyathum stare dicebatur. Nam cyatho hauriebant vinum & aquam e vasis, & in pocula fundebant, quod κυαθίζειν Græci appellant. Unde Marcellus, cujus naves machinis Archimedis levatæ in puppim, aut proram, deinde illisæ mari, aquam quum plurimam haurirent, aut gravibus libramentis depressæ acciperent aquam, ludens dixit, Archimedem suis navibus pro cyathis uti. Solitos autem esse veteres paria pocula in delphica ponere, declarat Agretius, sic scribens, Cicero, Jubeo promi utrosque binos ut habeam: quia in delphica comparia vasa semper sunt. unde ipse Cicero dicebat, Scyphorum paria complura. Hæc ideo tam multis, ne quid antiquitatis te lateat. [V. locum utrumque Cic. 6. Verr. 32. & 38. verbis paulo aliis.

Tangere labellis pocula. Ovid. 1. de Arte Am. 575.

Tollere pocula adorandæ robiginis. Juven. 13. Sat. 148.

Torquere pocula, Projicere in aliquem. Juven. 3. Sat. 26.

Poculum, quandoque sumitur pro Eo quod bibimus. Virg. 2. Georg. 383. & 128.

Pocula si quando sævæ infecere novercæ. Cic. 7. Verr. Illis diligenter legibus, quæ in poculis ponebantur, obtemperabat.

Amoris poculum, Philtron. Hor. Epod. 5. 38.

Desiderii poculum, Philtron. Hor. Epod. 17. 80.

Blanda. Valer. 2. Argon. 417.

Ducentia somnos. Hor. Epod. 14. 3.

Insidiosa Circes. Ovid. 14. Met. 293.

Lactea pocula, Repleta lacte. Stat. 1. Achil. 307.

Marcentia. Stat. 4. Silv. 6. 57.

Medicata. V. medicor.

Sobria pocula supposita aqua. Tibul. lib. 1. 6. 28.

Vitea, Vini. Virg. 3. Georg. 379.

Ducere pocula, Exhaurire. Hor. 1. Carm. 17. 21.

Hic innocentis pocula Lesbii

Duces sub umbra.

Exhaurire poculum mortis. Cic. pro Cluent. 31.

Inficere pocula venenis. V. inficio.

Infundere poculum. Hor. Epod. 5. 78.

Majus parabo, majus infundam tibi

Fastidienti poculum.

Libabant solai in medio pocula Bacchi. Virg. 3. Æn. 354.

Mista lactis pocula mero. Tibul. lib. 3. 3. 34.

Restinguere pocula ardentis Falerni lympha. Hor. 2. Carm. 11. 20.

Temperare pocula. Hor. 1. Carm. 20. 12.

Tinguere aliquem poculis, Irrigare mero. Hor. 4. Carm. 12. 23.

Trahere pocula arenti fauce. Hor. Epod. 14. 4.

De bellis elegantur Virg. 8. Ecl. 28.

Cum canibus timidi venient ad pocula damæ.

Pocillum, i. n. dimin. [κυλίκιον] Parvum Poculum. Cato R. R. cap. 156. Per linteum exugeto succum, quasi heminam, in pocillum fictile. Liv. 10. 42 extr. Voverat Jovi Victori, si legiones hostium fudisset, pocillum mulsi, &c.

Pocillātor, ōris. m. [οἰνοχόος] alias dicitur Acyathis, qui pocula mensæ ingerit. Apul. lib. 6 p. 179 Elmenh. Adfuit rapax aquila: memorque veteris obsequii, quo ductu Cupidinis, Jovi pocillatorem Phrygium sustulerat, &c. Rursus eodem libro p. 183. Tunc poculum nectaris, quod vinum deorum est, Jovi quidem suus pocillator ille rusticus puer, ceteris vero Liber ministrabat. Utrobique Ganymedem intelligit, qui (ait Beroaldus) elegantissimo vocabulo Pocillator dicitur, quasi Poculorum ministrator.

Pocŭlentus, a, um. Adj. & Poculentum, i. n. Cic. 2. de Nat. Deor. 141. Habitat in ea parte oris, qua esculentis & poculentis iter natura patefecit. Legitur & Potulentis. De gustatu. Gell. lib. 4. cap. 1. Penus est, inquit, quod esculentum aut poculentum est. Sunt qui Potulentum scribant, ut apud Ulpianum in l. 3. §. potulenta. D. de penu legata.

P P

PP. Papiria, Præpositus, Perpetuus, Primipilus, &c. V. omnino Sertor. Ursat. Propositum item significat in Codicis constitutionibus: Leges enim & Edicta & Constitutiones palam, publico in loco promulgabantur, ut eas legere quisque posset. PP. AVG. Perpetuo Augusto; ut in fine proœmii Institutionum Civilium.

P R

PR. Pater, Præfectus, Præses, Præter, Prætor, Pridie, Primipilus, Princeps, Proconsul. PR. A. Prætoria Antonii. PR. PER. Prætor peregrinus. PR. PR. Proprætor. PRR. Prætores. PR. S. Prætoris sententia. PR. VR. Prætor Urbanus. PRAE. PRES. Præfectus præsidii. PRAEF. Præfectus. PRAEF. VR. Præfectus Urbis. PRAE. VIGIL. Præfectus vigilum. PRS. P. Præses provinciæ. PRSS. Præsides.

P R A

Practicus, Adj. V. praxis.

Digitized by Google

PRACTORES, [πράκτορες] in Novellis Justiniani sunt Exactores tributorum. Suidas, [illegible].

PRÆ, Præpositio. Ablativo casui servit, & significat Ante. [πρό] Liv. 1.7. Prope Tiberim fluvium, qua, præ se armentum agens, nando trajecerat. Aliquando absoluta ponitur. Ter. And. 1. 1. 141. I præ, sequar.
Præ se ferre, est Dicto, factove, & ipsa statim fronte, qualem opinionem de aliqua re aut homine habeas, confiteri. Quintil. lib. 5. cap. 13. Fiduciam igitur præ se ferat orator, semperque ita dicat, tanquam de causa optime sentiat. i. e. Ex ipso aspectu oratoris, ex ipsa voce, ex ipsa tota oratione eluceat fiducia: quemadmodum qui pugnaturi sunt, in vultu & gestu indicant tacitam, vel formidinem, vel fiduciam, hoc est Præ se ferunt fiduciam vel formidinem. Hæc Valla lib. 5. Cic. pro Rabir. perd. reo 17. Quamobrem fateor, atque etiam, T. Labiene, profiteor, & præ me fero, te ex illa crudeli, importuna, non Tribunitia actione, sed regia, meo consilio, virtute, auctoritate, esse depulsum.
Præ se gerere, idem quod Præ se ferre. Cic. 2. de Invent. 7. Nam affectionis quidem ratio perspicuam solet præ se gerere conjecturam: ut amor, iracundia, molestia. Ibid. Præ se gerit quandam utilitatem, quo magis expetatur.
Præ se propellere. Lucret. lib. 4. 287.
Præ manu, vel Præ manibus. V. MANUS.
Præ [ἀντὶ] comparationem aliquando indicit. Cic. 4. Fam. 4. Non tu quidem vacuus molestiæ, sed præ nobis beatus. Ter. Adelph. 2. 3. 9.
Omnia sibi qui post putarit esse præ meo commodo. i. e. Mei commodi comparatione, inquit Donat. h. e. Nihil pluris illi esse curandum putat, quam meum commodum.
Doctus præ illo. Ζητ. exempla. H. St.
Præ quod. Plaut. Stich. 2. 2. 38.
Immo res omnes relictas habeo præ quod tu velis.
Præ quam. Plaut. Amph. 2. 2. pr.
Satin' parva res est voluptatum in vita,
Atque in ætate agunda,
Præ quam quod molestum est. Gell. lib. 16. cap. 1.
Præ ut. Plaut. Mil. 1. 1. 20. — nihil hercle quidem hoc,
Præ ut alia dicam, tu quæ nunquam feceris. Idem Amph. 1. 1. 218.
— parum etiam præut futurum est prædicas. Idem Men. 5. 5. 33.
Immo modestior nunc quidem est de verbis, præut dudum fuit.
Ter. Eun. 2. 3. 8.
Hic vero est, qui si occeperit, ludum jocumque dices
Fuisse illum alterum, præut hujus rabies quæ dabit.
Præ [πρὸς, ὑπὸ] nonnunquam abundantiam notat: ut, Præ multitudine. Cic. 2. Att. 21. Quidam dicunt significare Propter, in hujusmodi exemplis; ut paulo post videbis.
Præ ira. Liv. 31. 24. extr.
Præ lacrimis. Cic. 9. Att. 14. Non medius fidius præ lacrimis possem reliqua, nec cogitare, nec scribere.
Præ, Propter. ut, Præ formidine. Ter. Eun. 1. 2. 18.
Credo, ut fit, misera præ amore exclusisti hunc foras. Idem Heaut. 2. 2. 67.
Præ gaudio (ita me di ament) ubi sim, nescio.
Præ, cum nominibus composita significationem ubique fere auget & intendit. [V. quæ in ipsis compositis adnotabimus. Ubi auxetica est convenit cum Per, cum quo sæpe, ut & cum Pro confunditur.
In compositione item sæpe notat Præter. V. Burm. & Weitz. ad Petron. cap. 99.

PRÆACŪTUS, a, um. Partic. ut videtur a Præacuo verbo, Ex una parte acuminatum denotat quidpiam. Cæs. 2. Bell. Gall. 29. Tum magni ponderis saxa, & præacatas trabes in muro collocarent. Idem 4. Bell. Gall. 17. Tigna bina sesquipedalia, paulum ab imo præacuta. [Hoc Partic. ab Adj. distinguendum putavi. Sic Præpilatus apud eundem scriptorem, non Valde, sed Priore parte in pilam rotundatum significat. V. C. l.
Præacutus, a, um. Adj. [illegible] Valde acutum significat. ut
Asperitas præacuta. Plin. lib. 11. cap. 26.
Bipennia præacuta. Plin. lib. 8. cap. 8.
Cuspis præacuta. Ovid 7. Met. 131.
Scopulus præacutus. Plin. lib. 9. cap. 10.

PRÆACUTE, Adv. Apul. Apol. p. 296. Elmenh. Et fortasse, an præacute repetisse vobis videbamini?

PRÆALTUS, a, um. Adj. [λίαν ὑψηλόν] Valde altus. Liv. 10 2. Ostium fluminis præalti, quo circumagi naves in stationem tutam possint.
Alveus præaltus. Liv. 5. 37. extr.
Arbor præalta. Curt. 6. 4. 3.
Mare præaltum. Curt. 4. 2. 9.
Rupes præalta. Liv. 40. 58.
Superl. Præaltissimus. Apul. Met. 8. p. 211. Elmenh. Seque in præaltissimum puteum præcipitat.

PRÆALTE, Adv. Veget. de Re Mil. 4. 21. Tollenon dicitur, quoties una trabes in terram præalte defigitur, &c.

PRÆAUDĪTUS, a, um. Partic. Ante auditus. Ulpian in l. Solet. in princ. D. de offic. Proconf. Solet etiam custodiarum cognitionem mandare legatis: scilicet ut præauditas custodias ad se remittant.

PRÆBEO, ui, itum, [παρέχω, χορηγέω, illegible] ēre. ex Præ & Habeo compositum, abjectis A & H; significat Dare, exhibere. Quin & Præhibeo apud vetustiores occurrit. V. C. l. Cic. 6. Verr. 9. Neminem, qui cum potestate, aut legatione in provinciam esset profectus, tam amentem fore putaverunt, ut emeret argentum; dabatur enim de publico: ut vestem; præbebatur enim legibus: mancipium putaverunt; quo & omnes utimur, & non præbetur a populo.
Præbere, Dare, Porrigere, ut
Præbere de manu cibos, Manu ipsa cibum in os ingerere. Columel. lib. 9. cap. 1.
Aquam præbere. Hor. 1. Serm. 4. 88.
E quibus unus amet quavis aspergere cunctos,
Præter eum qui præbet aquam: post hunc quoque potus. Grammatici hunc locum vix concoquere possunt, mirumque eis videtur convivatorem aquæ præbitorem appellari. Primus Dionysius Lambinus vidit convivatorem solitum balneum præbere convivis: quam interpretationem nemo jure reprehendat. Turnebus aliter, cujus hæc sunt verba, Quid, si dicat hominem tam esse procacem & petulantem in jocando, ut nec convivis, nec ministris abstineat ullis, quin eos perstringat. præter eum, qui ipsi pocula miscet, ministratque aquam? ait enim Martial 1. 12.
Jam defecisse portantes calda ministros,
Si non potares, Tongilliane, merum. Sed omnino præstiterit locum per allegoriam interpretari, inflexione verborum & inversione ducta a lusu, quo aliquo in situlis aut arceo nobis aquam ministrante, alios ea aspergimus, aut perfundimus per lasciviam, quod quum facimus, ei qui aquam nobis præbet, interim abstinemus. Aquæ igitur præbitori similem esse voluit Flaccus convivatorem. Huic inversioni, Aspergere, & Aqua, favere videntur. Hæc ille: utram vis sequere. Sunt qui volunt hoc loco legi, Præbet, aqua; ut Præbet per se & separatim legatur, & subaudiatur Cœnam, sed hæc lectio a doctis rejicitur.
Cibum alicui. Lucret. lib. 3. 1004.
Præbere, Præstare; Tribuere, Ad manum dare, ut
Accessum præbere. Liv. 30. 10. pr. Al. Ascensus.
Honorem. Plin. lib. 35. cap. 10. Alexander ei honorem clarissimo præbuit exemplo.
Iter. Columel. lib. 3. cap. 16.
Latebras præbet creta serpentibus. Virg. 2. Georg. 216.
Locum peccandi. Columel. lib. 12. cap. 1.
Munimenta. Cæs. 2. Bell. Gall. 17.
Se facilem præbere dicitur res aliqua. Plin. lib. 13. cap. 4.
Speciem triumpho. Liv. 34. 52. extr. Præbuerunt speciem triumpho capitibus rasis secuti, qui servitute exempti fuerant. i. e. Reddiderunt speciosiorem.
Spiritum vitalem & salutarem præbet animantibus aer temperatus. Cic. 2. de Nat. Deor. 117.
Suspendia præbuit illa arbor misero collo. Ovid. 1. Amor. 12. 17.
Viam. Ovid. 11. Met. 515.
Rima patet, præbetque viam letalibus undis.
Præbere, Adhibere, Suppeditare, subministrare, ut
Alimenta furori. Ovid. 3. Met. 479.
Auxilium. Plin. lib. 21. cap. 32.
Brachium sceleri. Ovid. 7. Epist. 126.
Præbueram sceleri brachia nostra tuo.
Causam. Liv. 30. 14. Quæ peropportune, cupienti tollere inducias, Scipioni causam præbuere. i. e. Prætextum.
Causam necis. Ovid. 2. Epist. 148.
Domum alicui. Hor. 3. Carm. 19. 7.
Materiam alic. Liv. 3. 46. pr. Quum Appius non Virginiam defendi ab Icilio, sed inquietum hominem, & Tribunatum etiam nunc spirantem, locum seditionis quærere diceret: non præbiturum se illi eo die materiam.
Materiam præbere suo damno. Ovid. 2. Met. 213.
Materiam igni. Liv. 21.
Nomen. Tacit. 13. Ann. 23.
Operam præbere, Juvare. Plaut. Mil. 2. 6. 108.
Operam Reip. suo sumptu. Liv. 5. 4.
Perfugium & solatium adversis rebus præbent studia. Cic. pro Arch. 16.
Se ministros præbent oratoribus infimi homines apud Græcos mercedula adducti. Cic. 1. de Orat. 198.
Sumptus præbetur mihi ex re avita. Hor. 1. Serm. 6. 80.
Tempora prima mollis præbuerunt mihi Fata. Ovid. 4. Trist. 8. 32.
Usum. Plin. lib. 13. cap. 22.
Præbere, Exhibere, Monstrare, Ostendere, ut
Animum ad perniciem alicujus moderatum, & ad rerum eventum lenissimum præbere Cic. 3. Q. frat. 3.
Appetitum rationi obedientem præbeamus. Cic. 1. Offic. 132.
Copiam verborum populo, cum multa concursatione, magnoque clamore præbebat. Cic. de Clar. Orat. 242.
Imaginem antiquitatis Senatui præbebat. Tacit. 3. Ann. 60.
Jusjurandum alteri. Plin. in Paneg. cap. 64. Quin etiam sedens præbuit jusjurandum. [Sed Lips. legit Præiit, idque loci sententia postulare videtur.
Orationem. Plaut. Pœn. 5. 4. 52.
Ut modeste orationem præbuit.
Se præbere aliquo modo, est Se ostendere. Ter. Phorm. 3. 1. 12.
Tum Phormio itidem hac re, ut in aliis, strenuum hominem præbuit.
Se æquum alicui. Cic. 2. Fam. 1. Sin me id facere noles, te mihi æquum præbere debebis.
Se æquabilem. Cic. 2. Tusc. 65. Atque in primis meditemur illud, ut hæc patientia dolorum, quam sæpe jam intentione dixi esse firmandam, in omni genere se æquabilem præbeat.
Se attentum auditorem. Cic. 3. de Nat. Deor. 1.
Se auctorem alicui rei. Tacit. 3. Hist. 12. i. e. Ducem.
Se credulum. Cic. 13. Att. 16. Vel verba dari mihi facile patior in hoc, meque libenter præbeo credulum.
Se dignum suis majoribus. Cic. 2. Fam. 18.
Se docilem. Cic. 2 Tusc. 15.
Se duriorem alicujus afflictæ fortunæ. Cic. 14. Att. 13. Quod si duriorem te miseræ & afflictæ fortunæ præbes, non contendam ego adversus te.
Se nimium exorabilem. Cic. 1. Q. frat. 2.
Se facilem præbere in hominibus audiendis, admittendisque. Cic. 1. Q. frat. 1. Idem 14. Att. 13. Ego autem Antonio facillimum me præbui.
Se gratum de bene meritis. Cic. pro Planc. 91.
Se judicem acrem. Cic. 1. Off. 114. Suum quisque noscat ingenium, acremque se & bonorum & vitiorum suorum judicem præbeat.
Se lenissimum. Cæsar Oppio, 9. Att. 8.
Se misericordem in re, in testimonio religiosum præbere. Cic. pro Cæcin. 26
Se moderatum in aliqua re. Cic. 7. Verr. 27.
Se obsequentem. Senec. Hippol. 132.
Se patientem & impigrum. Cic. 7. Verr. 27.
Se placabilem alicui. Cic. 14. Att. 18.
Se quoquomodo in re aliqua. Cic. 4. Verr. 70. Atqui eo etiam magis, quod iste, quoquo modo se in quæstione præbebat, tamen in consilio habebat homines honestos e conventu Syracusano.

Se spectatores otiosos alicujus calamitatis. Cic. 2. Off. 26.
Se superbum in fortuna. Cic. 8. Att. 4. Superbum se præbuit in fortuna, quam putavit nostram fore.
Tyrannum, aut alium quemvis se. Cic. 3. Verr. 82. Quum te in oppidis & civitatibus amicorum, non legatum Populi Rom. sed tyrannum libidinosum, crudelemque præbueris. i. e. Gesseris te non tanquam legatum, sed potius ut solent se gerere tyranni libidinosi. Idem 7. Fam. 16. Deinde quod in Britannia non minus quam Philotheoron te præbuisti.
Se vegetum acremque ad aliquid agendum præbere. Cic. 1. de Divin. 62.
Se virum in re aliqua. Cic. 5. Fam. 18. Pro amore nostro rogo atque oro, te colligas, virumque præbeas.
Præbere & Impertire se alicui. Cic. pro Rosc. Amer. 22. Te quoque magnopere, M. Fanni, quæso: ut qualem te jam antea Populo Rom. præbuisti, quum huic quæstioni judex præesses, talem te & nobis & Pop. Romano hoc tempore impertias.
Speciem. Plin. lib. 24. cap. 15. Nascitur in petrosis, orbiculato florum ambitu, speciem lecti pedum præbens.
Speciem extinctæ animæ. Plin. lib. 20. cap. 9.
Speciem terroris. Liv. 24. 30.
Spectaculum lætum. Liv. 30. 12. pr. Lætum ante omnes Masinissæ præbiturus spectaculum.
Vicem. Plin. lib. 26. cap. 36.
Præbere, Porrigere, Commodare in bonum, ut
Aurem, Auscultare. Plin. 2. Epist. 14. pr. Nihil quod præbeas aurem.
Aures ambagibus. Ovid. 4. Met. 692.
Aures conviciis. Liv. 38. 52.
Aures non obtusas criminatione, sed vacuas præbere. Cic. Anteq. iret in exsil. 13.
Se dictis præbere, i. e. Attentum esse iis quæ dicuntur. Lucret. lib. 2. 65.
Præbere, Porrigere, Offerre, Objicere in malum, ut
Cervices. Cic. Anteq. iret in exsil. 22. Crimen diluere non licere: ore oppresso cervices esse præbendas.
Collum cultris. Juven. 10. Sat. 269.
Corpora præbemus plagis, ut sæpe sagittis. Ovid. de Nuce 172.
Corpus Reguli crudelitati Pœnorum præbitum est. Cic. 5. de Nat. Deor. 80. conf. Liv. 25. 15.
Crura præbemus sagittis. Pers. 4. Sat. 42.
Manus verberibus. Ovid. 1. de Arte Am. 16.
Nudum præberi alicui. Ovid. 2. Amor. 9. 33.
Os. Ter. Adel. 2. 2. 7.

Qui potui melius, qui hodie usque os præbui? Cic. 5. Verr. 42.

Qui testes interrogari priore actione nolueris, & iis tacitum os tuum præbere malueris, quam vis & te & patronos tuos ingeniosos esse dicito.
Os præbere ad contumeliam. Liv. 4. 35. extr.
Os ad male audiendum. Cic. 1. Att. 18. Quam dignus, qui Palicano, sicut facit, os ad male audiendum quotidie præbeat.
Pectora præbent ferro. Stat. 9. Theb. 674.
Pigneranda pœnæ præbere bona. Liv. 29. 36. extr.
Poppysma præbere. Juven. 6. Sat. 583.

— frontemque manumque
Præbebit vati crebrum poppysma roganti. Sed V. POPPYSMA.

Quam se præbuerant ferro patienter & igni. Ovid. 1. Amor. 14. 25.
Terga, Dare. Tacit. 14. Ann. 37.
Præbere, pro Causam præbere, Efficere, ut
Casum pugnæ. Tacit. 12. Ann. 28.
Curam præbere, pro Sollicitum habere. Liv. 43. 14. Macedonia maxima curam præbebat.
Errorem. Liv. 4. extr.
Indignationem. Liv. 26. 37. extr.
Infamiam. Ulpian. in l. Item apud Labeonem. §. Aliud est. D. de injur. & famos. libell.
Ludos. Ter. Eun. 5. 7. 9.
Lumen præbet fenestra. Varro 3. de R. R. cap. 9. Ovid. 18. Epist. 59.

Luna mihi tremulum lumen præbebat eunti.

Metum. Liv. 25. 19. Utrique parti parem metum præbuit, ne hostes novi adventarent.
Metus. Ovid. 1. de Arte Am. 754.
Miraculum. Plin. lib. 28. cap. 3.
Notitiam. Lucret. lib. 5. 125.
Somnum silentia præbent. Ovid. 5. Fast. 429.
Sonitum. Liv. 7. 36. pr.
Spem. Liv. 24. 24. pr.
Suspicionem. Tacit. 1. Hist. 28.
Terrorem. Liv. 3. 8. Urbi quoque Romæ ingens præbitus terror. conf. 26. 3.
Vim. Plin. lib. 13. cap. 12.
Vires fluvio hiems præbebat. Lucan. lib. 1. 217.
Justa. Cic. 1. Off. 41. Est infima conditio & fortuna servorum: quibus non male præcipiunt, qui ita jubent, uti ut mercenariis, operam exigendam, justa præbenda.
Pabula. Lucret. lib. 2. 397.
Prandium alicui. Cic. 3. Att. 1. Quod antecesserat Statius, ut prandium nobis præberet. Quædam exemplaria legunt Videret.
Sponsalia alicui præbere, pro Celebrare sponsalia, & despondere filiam. Cic. 2. Q. frat. 5. Ad VIII Idus Aprilis sponsalia Crassipedi præbui. i. e. Celebravi convivium sponsaliorum.

PRÆBENS, entis. Partic. ut, Præbens Phœbo terga. Ovid. 4. Met. 713. Justin. 1. 4. 10. Femina parvulo ubera præbens. V. plura supra.

PRÆBITUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut
Frumentum & alia affatim præbita. Sallust. Jugurth. cap. 54.
Prærepta, non præbita, scriptoribus facultas videtur. Hirt. Bell. Gall. 8. præf.
Præcordia præbita. Ovid. 3. Met. 746.
Præbitr in acie Vitellianis cibi. Tacit. 3. Hist. 32. 4.
Præbita, Absolute. Suet. Tiber. cap. 50. Sed & peculio concesso a patre præbitisque annuis privavit. Columella lib. 1. cap. 8. Tantoque curiosior inquisitio patrisfamilias debet esse pro tali genere servorum, ne aut in vestiariis, aut in ceteris præbitis injuriose tractentur.

PRÆBENDA, æ. f. **PRÆBENDARIUS**, i. m. Voces frequentes apud sequioris ævi Ecclesiasticos. V. seq. dict.

PRÆBENDUS, a, um. Partic. [[illegible]] & Præbenda n. pl. Substantive, Gell. lib. 15. cap. 4. Comparandis mulis, & vehiculis magistratibus, qui sortiti provincias forent, præbenda publice conduxisse. Ubi interpres, Præbenda publice conduxisse: i. e. Ea quæ a parochis præbenda erant. de quibus Hor. 1. Serm. 5. 46.

Præbuit; & parochi, quæ debent, ligna salemque. Erant autem in exercitu copiarii, quibus erat præceptum, ut præbenda. id est salem & ligna publice missis exhiberent. Ut vero annotavit Bebelius, in plurali tantum legimus, idque in neutro genere.

PRÆBITOR, ōris. m. [[illegible]] Cic. 2. Off. 53. An tu id agis, ut Macedones, non te regem suum, sed ministrum & præbitorem putent? conf. PAROCHUS.

PRÆBITIO, ōnis. f. [[illegible]] Varro apud Non. 2. 647. Quod ea die mea erat præbitio. Ulpian. D. de offic. præfect. urb. l. omnia. §. Cura carnis. Cura carnis omnia, ut justo pretio præbeatur, ad curam præfecturæ pertinet. Ideo & forum suarium sub ipsius cura est: sed & ceterorum, sive pecorum, sive armentorum, quod ad hujusmodi præbitionem spectat, ad ipsius curam pertinent.
Gravari copiarum præbitione. Justin. 38. 10. 8.
Olei frumantique præbitiones, quibus angebantur. Aurel. Vict. de Cæs. cap. 41.

PRÆBIUM, i. n. Præbia, Remedia. Paulus. Ea vero præcipue præbia appellarunt, quæ amuleti vim habebant, cujusmodi erant lora, quæ de puerorum collo suspendebantur. Varr. lib. 6. de L. L. 6. Nævius in Stigmatia: Præbia a præbendo ut sit tutum. quod sint remedia in collo pueris. V. Lex. Martinii. Al. Prœbia, vel Prebra. V. Fest. in Præbia & Prædia. & Dacer. not.

PRÆBIBO, ĕre. [[illegible]] Apul. lib. 10. p. 246. Elmenh. Offer parasito meo, simul quod ei præbiberim, commoneto. [Gloss. Gr. Lat. Προπίνω, Propino, Probibo. lego Præbibo. Ibidemque Πρόποσις, Propotacio, lego Præpotatio.

PRÆBITO, ĕre. Prævenire.
Præbitere. [[illegible]] pro Perimere, usurpavit Plaut. Pseud. 3. 2. 10.

Interminatus est a minimo ad maximum,
Si quis non hodie munus misisset sibi,
Eum cras cruciatu maximo se præbitere.

Præbitere item dixit Plautus pro Præterire, in Pœn. 3. 3. 44.

Quid si eamus illis obviam? P. at ne inter vias
Præbiteramus eas metuo. al. Præterbitamus.

PRÆBLANDUS, a, um. Adj. Valde blandus. Strab. Gall. Hort. præf.

— tenuesque fovet præblanda vicissim
Luna comas.

PRÆCĂLĬDUS, a, um. Adj. Percalidus. Tacit. 13. Ann. 16. 3. Præcalida potio. Prudent. contra Symmach. 2. 320. & præf. lib. 1. in Symmach. 47.

PRÆCĂLĔFACTUS, a, um. Partic. Antecalefactus. Cæl. Aurel. Acut. t. 17. Scrib. larg. Compos. 156. & 238. Marc. Emp. cap. 25.

PRÆCALVUS, a, um. Adj. [[illegible]] Calvus in anteriore capitis parte. Suet. de Galba, cap. 21. Statura fuit justa, capite præcalvo.

PRÆCANO, **PRÆCANTATIO**, **PRÆCANTATOR**, **PRÆCANTATRIX**, **PRÆCANTATUS**, **PRÆCANTO**, **PRÆCANTRIX**, V. PRÆCINO.

PRÆCĀNUS, a, um. Adj. [[illegible]] Qui ante annos justos canus esse incipit. Hor. 1. Epist. 20. 24.

Corporis exigui, præcanum, solibus aptum.

PRÆCĀRUS, a, um. Adj. Nimis, sive multum carus. Ter. Phorm. 3. 3. 23.

Quantum opus est tibi argenti? eloquere. P. solæ triginta minæ.
Triginta? hui, præcara est, Phædria. P. istæc vero vilis est.

Quædam exemplaria Percara legunt.

PRÆCĂVEO, cāvi, cautum, [[illegible]] ēre. Ante cavere. Ter. And. 3. 5. 18.

Namque hocce tempus præcavere mihi me, haud te ulcisci sinit.

Præcavere ab insidiis. Liv. 9. 17.
Præcavere peccata. Cic. pro Rosc. Amer. 116. Atqui ea sunt animadvertenda peccata maxime, quæ difficillime præcaventur.
Præcautum est a me. Cic. 2. Att. 1. Quod a me ita præcautum atque ita provisum est, non ut ego de optima illa mea ratione decederem.
Astutia intelligendi ad præcavendum quibus abest, sibi injecto terrore mortis, horrescunt. Cic. 5. de Fin. 31. Ex Pacuvio.

PRÆCĂVENS, entis. Partic. [[illegible]] Cic. pro Planc. 53. Qui te incautum fortasse nunc tuo loco dimovere potuerunt, providentem ante & præcaventem nunquam certe movebunt.

PRÆCAUTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Provisa & præcauta res. Cic. 6. Verr. 90. Verumtamen ita res mihi tota provisa atque præcauta est, ubi si maxime esses inventus, qui, &c.
Præcauto opus est. Plaut. Merc. 2. 2. 62.

PRÆCAUTOR, ōris. m. [[illegible]] Plaut. Pseud. 2. 2. 10.

Nam ego præcautor, & patronus foribus processi foras. In omnibus, quos vidi codd. excusum est Precator.

PRÆCĒDO, ssi, ssum, [[illegible]] ĕre. Antecedere. Plin. lib. 11. cap. 37. Nulla præcedente injuria.
Præcessi, præteritum. Varr. de Ling. Lat. lib. 5. 5. Ut enim Cessit atque Recessit, sic Successit, & Decessit, & Concessit, & Præcessit.
Agmen præcedere. Virg. 9. Æn. 48.
Præcedere, per translationem, pro Præcellere, Superare. Plaut. Asin. 3. 3. 39.

Ut vestræ fortunæ meis præcedunt, Libane, longe.

Præcedere auctoritate, sapore, suavitate, & similibus. Plin. lib. 29. cap. 1. Idem lib. 4. cap. 6. Vinum aliud alterum germanitate præcedit. Columel. lib. 3. cap. 2.
Armorum decus præcedere actis forensibus. Lucan. ad Pison. 34.
Famæ priscæ titulos præcedere. Stat. 2. Silv. 2. 146.
Præcedere in re aliqua. Plin. lib. 18. cap. 3.
Longe præcedere. V. LONGUS.

PRÆCEDENS, entis. Partic. [[illegible]] ut, Instare præcedentibus. Hor. 2. Epist. 2. 71.

PRÆCESSOR, ōris. m. Tertull. adv. Prax. cap. 1. Hieron. adv Rufin. 3. 6. Præcessor. Quæ a præcessore tuo gesta sunt immutes. Cæl. Calcagn. in Or. pro Alphonso duce Ferr. p. 535. H. St. Desiderabatur hæc vox in Lugd. Vulgo *Prædecessorem* dicunt barbare.

PRÆCĔLER, celĕris, & celĕre. Adj. [[illegible]] Valde celerem significat. Plin. lib. 9. cap. 46. Ut prope carinam ventum est, nisi præceleri vi repente rapiant, absumi spectant.
Viri præceleres cursu. Stat. 6. Theb. 550.

Digitized by Google

PRÆCĔLĔRO, [προτρέχω] āre. Præcurrere. Stat. 4. Theb. 799.

— pars arcta plebe sequuntur,
Præcelerentque ducem, medium fabit illa per agmen.

Neutraliter. Idem 2. Theb. 497.

Fert via per dumos propior; qua calle latenti
Præcelerant.

PRÆCELLEO, ēre. Antique. Plaut. Pseud. 2. 3. 14.

— proinde ut quisque fortuna utitur,
Ita præcellet. [Sic olim Celleo dicebant, unde Celsus Partic. Potest tamen hic futurum esse a Præcello.

PRÆCELLO, cellui, celsum, [προέχω, διαφέρω] ĕre. Præcedere & superare. Plin. lib. 12. cap. 3. Malus Assyria odore præcellit foliorum.

Mobilitate præcellere. Lucret. lib. 2. 160.

Robore mentis. Sil. lib. 3. 603.

Præcellere alicui, pro Imperare, & dominari. Tacit. 12. Ann. 15.

PRÆCELLENS, entis. Adj. ex Partic. [προέχων] ut, Juvenis præcellens robore mentis. Sil. 3. 603.

Compar. Plin. lib. 12. cap. 6. Major alia, pomo & suavitate præcellentior, quo sapientes Indorum vivunt. [Idem quod Præcellens.

Superl. Omnibus rebus præcellentissimus vir. Cic. 6. Verr. 97.

PRÆCELLENTIA, æ. f. Tertull. Apol. cap. 23.

PRÆCELSUS, a, um. Adj. [ὑπερυψηλός] ab Ex & Celsus. Valde excelsum significat. Cic. 6. Verr. 107. Enna autem, ubi ea, quæ dico, gesta esse memorantur, est loco præcelso atque edito.

Moles præcelsæ. Stat. 1. Silv. 5. 27.

Rupes. Virg. 3. Æn. 245.

Fortuna. Stat. 3. Silv. 3. 85.

Compar. Salvian. 6. Omnes ferme præcelsiores viros calamitatibus suis factos esse pejores.

PRÆCENTIO, PRÆCENTOR. V. PRÆCINO.

PRÆCEPS, cĭpĭtis. Adj. [προπετής, ἀπότομος, κρημνώδης, [illegible], [illegible]] a Præ & Capio, vel, ut alii volunt, Caput, componitur; significatque proprie Eum, qui sine consideratione aliqua, aut modo, quid agit, & quasi rem & tempus præoccupat. ut apud Martialem, quum de urso loquitur, lib. 1. 21.

Præceps sanguinea dum se rotat ursus arena. Virg. 3. Æn. 598.

— mox sese ad litora præceps
Cum fletu, precibusque tulit. h. e. Sine respectu salutis, inquit Servius. [Præceps. pro Præcipitem positum est, ut

— media sese tulit obvia silva. V. DAVINS.

In Thes. patris affertur Plauti exemplum de Præceps quod hic omittitur. H. St. Nempe quod ex Rud. infra sequitur ad fin.

Præceps in avaritiam & crudelitatem animus. Liv. 26. h. e. Promptus & proclivis.

Præceps ingenio in iram. Liv. 23. 7.

Amentia præceps aliquis. Cic. pro Milon. 86. Albanorum obrutæ aræ, sacrorum populi Rom. sociæ & æquales: quas ille præceps amentia, cæsis prostratisque sanctissimis lucis, substructionum insanis molibus oppresserat, &c.

Consiliis omnibus præceps & devius homo. Cic. 5. Philip. 37.

Præceps animi, Figuram. Virg. 9. Æn. 685.

Præceps, Nimia festinus. Virg. 2. Æn. 516.

Præcipites atra ceu tempestate columbæ. Ter. And. 1. 3. 9.
Quo jure, quaque injuria, præcipitem me in pistrinum dabit.

Ad pœnam exitiumque præceps. Cic. de Harusp. Resp. 51. An ille demens, & jam pridem ad pœnam, exitiumque præceps, fœdior atque inquinatior in Cn. Pompejo accusando, quam in universo Senatu vituperando fuit?

Sed omnia in an præcipitia ad exitium fuerunt. Livius decad. 3. lib. 4. p. 83. Frob. H. St. Exstant lib. 24. cap. 7. pr.

Urbium quasdam fœderatas, sed ad exitium licentia præcipites, libertate privavit. H. St. Auctoris mentio cultro resecta est, sunt autem verba Tranquilli in Augusto cap. 47.

In omnia præceps. Lucan. lib. 2. 656. V. loc.

Præceps, n. Locus altus, unde quis se præcipitem dare facile possit, quod & Præcipitium dicitur. Virg. 2. Æn. 460.

Turrim in præcipiti stantem. Servius.

Omne in præcipiti vitium stetit, Translate. Juven. 1. Sat. 147. Ubi substantive accipitur, ut apud Stat. 1. Silv. 4. 51. Præceps juvenile.

In præcipiti est ægrotus: i. e. In summo discrimine. Cels. lib. 2. cap. 6. de indiciis mortis, quæ ex alvo sumuntur.

In præceps pervenire. Paterc. 2. 3. extr. Ubi semel recto deerratum est, in præceps pervenitur.

Decidere in præceps. Ovid. 12. Met. 339.

Jacere aliquem in præceps, Ex superiore loco præcipitare. Tacit. 4. Ann. 22.

Patet in præceps Tartarus. Virg. 6. Æn. 578.

Volvi in præceps. Ovid. 2. Met. 320.

Volvitur in præceps, &c.

Præceps, In præceps ruens, ut

Amentia. Stat. 12. Theb. 765.

Audacia. Claud. 1. in Ruff. 34.

Celeritate quadam dicendi præcipiti volubilis homo. Cic. pro Flacc. 48.

Certamen. Virg. 3. Georg. 103. Subaudi Cursus.

Currus. Virg. 3. Georg. 358.

Cursus. Lucan. lib. 3. 391.

Fragor Oceani. Valer. 3. Argon. 404.

Furor. Cic. pro Domo 91. Nullo labore, tuo præcipiti furori atque impio sceleri restitissem.

Gloria. Stat. 10. Theb. 828.

Gradu præcipiti secreta mentis exserere. Sen. Herc. OEth. 4.

Ira. Senec. Hippol. 4.

Letum. Senec. Hippol. 2.

Nimbus. Valer. 1. Argon. 83.

Non fuit præceps, Brevis. Ovid. 9. Met. 485.

Palmites præcipites (inquit Columel. lib. 5. cap. 6.) dicuntur, Qui de hornotinis virgis enati, in duro alligantur.

Procellæ. Stat. 5. Theb. 419.

Profectio præceps & subitus discessus. Cic. 9. Att. 12.

Sententiæ præcipites, vel obscuræ. Quintil. lib. 7. cap. 2. [i. e. Perbreves.

Sol præceps in Occasum. Liv. 10. 42. pr.

Via. Quintil. in procem. lib. 6.

Via præceps & lubrica, Plana & stabilis, contraria. Cic. pro Flacc. 105. Quem posthac fore tam amentem putatis, qui non illam viam vitæ, quam ante præcipitem & lubricam esse ducebat, huic planæ & stabili præponendam esse arbitretur?

Unda. Stat. 6. Theb. 774.

Præceps, Præruptus, Abruptus, ut,

In præceps repere, pro Deorsum. Virg. 1. Georg. 203.

Ex præcipiti levari, E magno periculo, translate. Hor. 2. Serm. 3. 693. Ovid. 13. Met. 378.

Si quid adhuc audax, ex præcipitique petendum.

Fossæ præcipites, In quas quis potest præcipitari, Profundæ. Virg. 10. Æn. 888. Ovid. 1. Met. 97.

Nondum præcipites cingebant oppida fossæ.

Locus. Cels. lib. 3. cap. 23. Loci præcipitis conspectum fugere.

Locus declivis & præceps. Cæs. 4. Bell. Gall. 33.

Locos præcipites vitare. Lucret. lib. 4. 512.

Murus præceps in salum pedestre interceperat iter. Curt. lib. 4. 2. 9.

Saxum. Ovid. in Ibin, 495.

Præceps, Jamjam exiens, ad finem vergens, ut

Annus. Senec. Herc. fur. 3.

Dies præceps. Liv. 4. 9. extr. Præcipitique jam die curare corpora milites jubet.

Diei præceps in noctem tempus coesatus est. Curtius lib. 4. extr.

Senectus præceps, i. e. Decrepita. Cic. ad Octav. O meam calamitosam & præcipitem senectutem!

Præceps, Periculosus, per metaphoram, ut

Ales præceps. Hor. 1. Epist. 18. 21. h. e. Subita. [Immo Periculosa.

Iter. Ovid. 4. Trist. 3. 74.

Ardua per præceps gloria vadit iter.

Locus præceps, Periculosus. Liv. 26. 2. Multos imperatores temeritate atque inscientia exercitum in locum præcipitem perduxisse.

In præcipitem locum se committere. Cic. 4. Acad. 68. Ut tamen in præcipitem locum non debeat se sapiens committere.

Periculum, pro Ancipiti. Cels. lib. 2. cap. 12.

Tempus. Ovid. 2. Fast. 400.

In tam præcipiti tempore ferret opem.

Abire præcipitem aliquo. Sallust. in Catil. cap. 25. Luxuria atque inopia præceps abierat. de Sempronia.

Adigere præcipitem. Virg. 6. Æn. 594.

Agere præcipitem, Urgere vehementer. Cic. 3. Verr. 7. Agunt enim præcipitem pœnæ civium Romanorum, quos partim securi percussit, partim in vinculis necavit. V. AGO. Virg. 5. Æn. 456.

Præcipitemque Daren ardens agit æquore toto.

Agere aliquem de fundo præcipitem, Deturbare. Cic. pro Cæcin. 60.

Cadunt apes præcipites. Virg. 4. Georg. 80.

Capessere se præcipitem ad malos viros. V. Capesso, in CAPIO.

Cassimus præcipites. Juven. 10. Sat. 85.

Deferor præceps. Virg. 8. Eclog. 59.

Deturbat ab alta puppi præcipitem in mare. Virg. 5. Æn. 175.

Dare præcipitem, pro Ejicere & excludere. Ter. Phorm. 4. 3. 20.

Nam cæteri quidem hercle amici omnes modo,
Uno ore auctores fuere, ut præcipitem hanc daret.

Dari præcipitem ad terram. Liv. 31. 37. Al. In terram.

Dare præcipitem e turre. Sen. Troad. 621.

Dedit se præcipitem tecto. Hor. 2. Serm. 3. 41.

Dejicere præcipitem. Cic. 6. Verr. 86. Quum iste imperat lictoribus, ut Sopatrum de portico, in qua ipse sedebat, præcipitem in forum dejiciant, nudumque constituant.

Ire præcipitem de ponte. Catul. ad Coloniam, 18. 9.

Quendam municipem meum de tuo volo ponte
Ire præcipitem in lutum per caputque, pedesque.

Imus præcipites. Pers. 3. Sat. 42.

Exturbatus a provincia præceps. Cic. 6. Verr. 67.

Ferri præcipitem. Cic. de Amicit. 91. Obsequium multo molestius, quod peccatis indulgens, præcipitem amicum ferri sinit.

Fertur præceps in hostem. Virg. 3. Georg. 236.

Cæcum & præcipitem me ferri confiteor in causa. Cic. pro Planc. 6.

Ferri præcipitem amentia. Cic. 7. Verr. 20. Errabas, Verres, & vehementer errabas, quum te maculas furtorum & flagitiorum tuorum sociorum innocentium sanguine eluere arbitrabare: præceps amentia ferebare, qui te existimares avaritiæ vulnera crudelitatis remediis posse sanare.

Fugit præceps in exsilium. Juven. 10. Sat. 160.

Labuntur stellæ præcipites cælo. Virg. 1. Georg. 366.

Mittere præcipitem de muro. V. MITTO.

Mittere se toto corpore præcipitem ad undas. Virg. 4. Æn. 253.

Perturbare aliquem præcipitem ex civitate. Auctor. ad Heren. lib. 4. 13.

Projicere præcipitem in undas. Virg. 5. Æn. 860.

Rapere aliquem præcipitem. Ovid. 3. Met. 694.

Ruunt præcipites pariterque. Virg. 11. Æn. 673.

Trahere præcipitem. Virg. 2. Æn. 307.

Præcipitesque trahit silvas. i. e. Secum deorsum rapit arbores.

Urgere populum præcipitem. Lucan. lib. 1. 486.

Præcipes, pro Præceps; & pro Anceps, Ancipes, olim dicebatur. Plaut. Rud. 3. 3. 8.

Quin scelestus sacerdotem anum præcipes Repulit, &c. Sic legit Turnebus ex veteri codice. Al. Præcipem. V. Priscian. lib. 6. p. 725.

PRÆCIPITES, Milites a Mario constituti, qui illius custodiam studiose faciebant. Mos enim regum hic fuit, & est, ut ad sui corporis custodiam fideliores quosdam homines deputarent, de quo vide Alex. ab Alex. lib. 6. cap. 22. [Quo auctore?

PRÆCIPITO, [κατακρημνίζω, [illegible], [illegible]] āre. In præceps dejicere.

Imbres præcipitat in gremium matris terræ Æther. Lucret. lib. 1. 251.

Cedentem juvenem retro præcipitat. Stat. 6. Theb. 789.

Ad terram se præcipitasse de montibus. Lucret. lib. 4. 1015.

Præcipitare sese de turri. Liv. 23. 37.

Præcipitare se ex aliqua rupe. Plin. lib. 8. cap. 36.

Præcipitare se in flumen. Cæs. 4. Bell. Gall. cap. 15.

Præci-

Præcipitare ad, Præcipitem agere. Celf. lib. 6. cap. 7. non procul ab initio, Aurium inflammationes doloresque interdum etiam ad dementiam, mortemque præcipitant. Budæus.
Curæ præcipitant. Virg. 11. Æn. 3. i. e. Urgent ipsum.
Cursum præcipitare. Juven. 15. Sat. 78.
Fata sua. Lucan. lib. 7. 51.
Furor iraque mentem præcipitant. Virg. 2. Æn. 316.
Moras præcipitate. Virg. 8. Æn. 443. Præcipitanter, id est festinanter abjicite. Servius.
Spem. Ovid. 3. de Pont. 1. 140.
Præcipitare, pro Præcipitor passivo, vel subaudito, Me, te, se, &c. Lucret. lib. 2. 247.

> Pondera quantum in se est, non posse obliqua meare,
> Ex supero cum se præcipitant. h. e. Præcipitanter ruunt. Idem Lucret. lib. 4. 632.
> Quum vero deorsum per fauces præcipitavit. De cibo.

Præcipitans ad exitium. Cic. 3. Att. 15. Quod si fuisset, fidem eandem, coram majorem adhibuisses: me certe ad exitium præcipitantem retinuisses.
Præcipitare, vel Præcipitare se aliqua, Descendere. Ter. Adelph. 4. 2. 37.

> Præterito hac recta platea sursum, ubi eo veneris,
> Clivos deorsum vorsum est, hac te præcipitato. Al. Te non habent. V. not. Faern. & Bentl.

Hiems præcipitat. Cæs. 3. Bell. Civil. 25. h. e. Ad finem vergit.
Nilus præcipitat, Præceps ruit, & ex alto delabitur. Cic. in Somn. Scip. 13. Nec est ullus hebetior sensus in vobis, sicut ubi Nilus, ad illa quæ Catadupa nominantur, præcipitat ex altissimis montibus, ea gens quæ illum locum accolit, propter magnitudinem sonitus, sensu audiendi caret. h. e. Præcipitanter & festinanter cadit: ut est apud Virg. 2. Æn. 9.

> — & jam nox humida cælo
> Præcipitat, suadentque cadentia sidera somnos.

Præcipitare, Inconsiderate agere. Plaut. Trin. 2. 1. 30.

> — nam qui in amorem
> Præcipitavit, pejus perit, quam si saxo saliat. Al. In amorem.

Præcipitare, cum Infinitivo. Sil. lib. 3. 165.

> — priscosque referre labores
> Præcipitat. h. e. Festinat.

Vivus in occultas præcipitêris aquas. Ovid. in Ibin 328.
Ex altissimo dignitatis gradu præcipitari. Cic. pro Domo 38.
Præcipitari in insidias. Liv. 25. 16.
Lux præcipitatur aquis. Ovid. 4. Met. 92.
Præcipitare palmitem, flagellum, & hujusmodi, pro Deorsum reflectere. Columel. lib. 4. cap. 24. Cato R. R. cap. 32. Vites bene nodentur per omnes ramos, diligenterque cavero, ita vitem præcipites, & ne nimium perstringas. conf. Palmes præceps in PRÆCEPS.

PRÆCIPITANS, antis. [[illegible]] Partic. ut, Gubernaculum præcipitans traxi mecum. Virg. 6. Æn. 351. [ ]. e Dum præcipitor.
Discrimine nullo se præcipitans. Valer. 4. Argon. 297.
Impellere præcipitantes, aut urgere jacentes, certe est inhumanum. Cic. pro Rabir. Post. 2. h. e. Ruentes in præceps.
Amnis præcipitans. Cic. 3. de Orat. 184. Quem in cadentibus guttis, quod intervallis distinguuntur, notare possumus, in amni præcipitante non possumus. De Numero.
Republic. præcipitante. Cic pro P. Sulla, 1. Improbi ac perditi cives, re domiti ac victi, præcipitante Republica vehementem me fuisse atque fortem: conservata mitem ac misericordem faterentur. i. e. Corruente.
Tribunatus præcipitans jam, & debilitatus. Cic. pro Domo 40. Tu tuo præcipitante jam, & debilitato Tribunatu, auspiciorum patronus subito exstitisti.

PRÆCIPITANDUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Dura pectora præcipitanda saxis. Ovid. 15. Epist. 192.

PRÆCIPITANTER, Adv. [[illegible]] Temere, inconsiderate, vel Raptim. Lucret. lib. 3. 1075.

> Currit agens mannos ad villam præcipitanter.

PRÆCIPITANTIA, æ. f. [[illegible]] Gell. lib. 6. cap. 2. Sicut lapidem cylindrum, si per spatia terræ prona atque derupta jacias, causam quidem ei & initium præcipitantiæ feceris, mox tamen ille præceps volvitur.

PRÆCIPITĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Præcipitata ætas, Ad senium inclinata. Cic. 11. Fam. 28. An quod adolescens præstiti, quum etiam errare cum excusatione possem, id nunc ætate præcipitata commutem, ac me ipse retexam?
Morte præcipitata fungi. Paterc. 2. 49. 1.
Jamque moræ spatium nox præcipitata negabat. Ovid. 1. Trist. 3. 47.

PRÆCIPITATIO, ōnis. f. [[illegible]] Senec. lib. 1. de Ira, 12. Sed consilium omne & pœnitentiam irrevocabilis præcipitatio abscondit.

PRÆCIPĬTIUM, i. n. [[illegible]] Locus præruptus, unde præcipitari quis potest. Lactant. 2. 3. 16. Dum aliorum præcipitium vident.
Deferri per præcipitia. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Pervenire in præcipitia. Paterc. 2. 10. 1. conf. Idem 2. 112. 7.
In præcipitia cursus iste deducit. Sen. Epist. 8.

PRÆCEPTIO, PRÆCEPTOR, PRÆCEPTUM. V. PRÆCIPIO.

PRÆCERPO, psi, ptum, [[illegible]] ĕre. Ante carpere. Plin. lib. 18. cap. 19. Ne germinum tenera præcerpant. Valer. lib. 2. cap. 3. Nimirum non plura præcerpens quam acciderant. [Loci falsa est notatio.
Præcerpunt jubas leoni. Stat. 9. Theb. 193.
Præcerpere fructum. Cic. 6. Verr. 80. Non præcerpo fructum officii tui, non alienam mihi laudem appeto.
Reperitur etiam Præcarpo, apud Macrob. 2. Saturn. 15. Mala citrea alia præcarpuntur, alia interim maturescunt.

PRÆCERPTUS, a, um. Partic. Liv. 45. 1. pr. Victoriæ nuncii, &c. celeriter Romam quum venissent, præceptam tamen ejus rei lætitiam invenerunt.

PRÆCERTĀTIO, ōnis. f. [[illegible]] a Præcerto. Auctor ad Herenn. lib. 4. 10. Mihi tecum præcertatio non est, &c.

PRÆCIA, æ. m. a Præ & Cieo; Præclamator. Apul. Met. 11. p. 261. Elmenh. Et præciæ, qui facilem sacris viam dari prædicarent. conf. Fest. Rosin. Ant. Rom. 3. 31. & Stuck. de Sacrif. p. 120. & dict. seq.

PRÆCIAMĬTĀTŌRES, dicuntur Qui flaminibus, Diali, Quirinali, Martiali antecedentes, exclamant feriis publicis, ut homines abstineant se opera, quia his opus facientem videre irreligiosum est. Festus. Alex. ab Alex. lib. 6. cap. 12. Præcimitatores vocat. q. V. Quidam Præcantatores legunt. V. infra, & conf. Scalig. & Dacer. not. & dict. seq.

PRÆCĪDO, cīdi, cīsum, [[illegible]] ĕre. Ante cædere, ante immolare, inquit Festus. Amputare, obtruncare. Plin. lib. 16. cap. 30. Et si infra, quam rami fuere, præcidatur, quod superest vivit. Cic. pro Rabir. perd. r. 31. Etsi C. Marius, quod fistulas, quibus aqua suppeditabatur Jovis Opt. Max. templis ac sedibus, præcidi imperavit, &c.
Ancoras præcidi imperat Cleomenes. Cic. 7. Verr. 87.
Aures præcidere. Justin. 1. 9. 17.
Cotem novacula præcidere. Cic. 1. de Divin. 32.
Manum alicujus gladio præcidere. Cic. 2. de Invent. 59.
Medium aliquem præcidere. Lucret. lib. 3. 336.
Amicitias præcidere, per translationem. Cic. 1. Off. 120. Ut amicitias quæ minus delectent & minus probentur, magis decere censent sapientes sensim dissuere, quam repente præcidere.
Causam belli. Hor. 1. Epist. 2. 9.
Defensionem alicui. Cic. 5. Verr. 51. Postremo illa quidem certe tibi præcisa defensio est, in qua tu semper omnia tua furta atque flagitia [illegible] tere posse arbitratus es.
Dubitationem. Cic. 2. de Orat. 28. Et simul præcisa, inquit, mihi quidem dubitatio est, quoniam neque domi imperaram, &c.
Libertatem securi. Cic. 2. Q. frat. 10. Tenediorum igitur libertas securi Tenedia præcisa est, quum eos præter me & Bibulum, & Calidium, & Favonium nemo defenderet.
Licentiam libertatemque vivendi sibi. Cic. 5. Verr. 3.
Partem maximam defensionis alicui. Cic. 4. Verr. 161. Da mihi [illegible] jam tibi maximam partem defensionis præcideris.
Spem alicujus rei præcidere, Auferre. Cic. 3. Verr. 20.
Reditum. Idem in Pison. 51. De reditu Gabinii omittamus: quem, si sibi præcidit, ego tamen os ut videam hominis exspecto.
Præcidere, id significat quod vulgus *Questare* appellat, id est Designare quotum quemque articulum, quotum quodque caput oppugnare [illegible] litigator, ne in universum admissus licenter tergiversari, [illegible] variare possit. Cic. 4. Acad. 33. Placet Stoicis omnia peccata esse paria: at hoc Antiocho vehementissime displicet. Liceat tandem mihi [illegible] derare utram sententiam sequar. Præcide, Inquit, statue aliquando quid libet. i. e. Signanter & præcise desume utrum magis probes. Translatio sumpta a fabrili more: nam fabri quod desecare serra volunt, prius linea ducta signant & præcidunt. Vel a more vestem lineam laneamve venditantium. Quod enim emptori addixerunt & admensi sunt, [illegible] viter incidunt, quatenus mensura procedit, deinde abrumpunt. Præcidere igitur non est simpliciter & universum aliquid dicere, sed [illegible] & præcise: quod Græci [illegible], dicunt. Budæus. [Immo [illegible] etiam hic est [illegible], & [illegible] eloqui, quid statuas.
Præcidere sua auctoritate aliquid ex oratione alterius. Cic. [illegible] Velim quærere nunc ex ipso Metello, quidnam sua vi & auctoritate sibi ex hac oratione præciderit.
Præcidere, Negare. Cic. 10. Att. 18. Quod quia plane quum a [illegible] tum venisset præciderat, asperius ad te de eo scribere solebam. [illegible] post, PRÆCISE, Dure.
Præcido, in obscæno sensu. V. Præcisus Partic. infra.

PRÆCISUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Præcisum caput. Plin. lib. 11. cap. 37.
Canis media præcisa. Liv. 40. 6.
Cornu præcisum. Claud. de Bell. Get. 595.
Digiti ferro præcisi. Obsequ. cap. 10.
Itinere præciso commeantes. Plin. 8. 22.
Præcisa opitulandi potestas. Cic. ad Brut. 15. Oppressa ab impiis civibus opitulandi potestate præcisa.
Præcisum, Abruptum, & abscissum. Quintil. lib. 10. De imitatione, cap. 2. Qui præcisis conclusionibus obscuri, Sallustium atque Thucydidem superant. Et lib. 7. 3. p. 617. Burm. Præcisam verborum comprehensionem appellant definitionem dialecticam, quæ [illegible] tractatu oratoria finitione. Metaphora inde tracta, quod quæ præcisa sunt, ea sunt justo conciliora & breviora, indeque obscuriora. [illegible] saxis præruptis, quæ [illegible] dicuntur, unde descensus [illegible] Budæus.
Narratio præcisa, Concisa, & quod vulgus dicit *abbreviata*. Quint. [illegible] 4. cap. 2.
Verba præcisa, interruptaque. Gell. lib. 7. cap. 2. ad finem.
Præcisus etiam dicitur Muliebria patiens. Seneca de Providentia [illegible] porro, non est iniquum, fortes arma sumere, & in castris [illegible] & pro vallo obligatis stare vulneribus: interim in urbe securos [illegible] cisos, & professos impudicitiam? In quo sensu & verbum [illegible] quenter usurpatur Martiali, ut lib. 7. 62.

> Reclusis foribus grandes præcidis, Amille;
> Et te deprendi, quum facis ista, cupis. Al. Percidis, & [illegible]

PRÆCISUM, i. n. dicitur Pars carnis viscerum, hoc est, circa quod viscera involuta sunt, quod ora circumcisas habeat. Lucilius lib. [illegible]

> Illi præciso atque epulis capiuntur opimis. Nam Omasum dicit

intestinum pingue. Perottus ex Nonio, 1. 633.

PRÆCĪSE, [[illegible]] Adv. Abrupte & abscisse. Gell. lib. [illegible] cap. [illegible] Obscure hoc & præcise dictum.
Præcise alicui negare, dure. Cic. 8. Att. 4. Quibus litteris ita respondi, ut ego memini, cujus causam non reciperem, nunquam [illegible] tam humili, tam sordido, tam nocenti, tam alieno, tam præcise [illegible] quam hic mihi: plane sine ulla exceptione præcidit, nihil cogitans gratius. Budæus.
Præcise dicere. i. e. Compendio sermonis & per defectum, & aliud subintelligendo, inquit Budæus. Cic. 2. de Nat. Deor. 74. Sed [illegible] præcise dicitur, ut si quis dicat Atheniensium Remp. consilio regi, [illegible] sit illud Areopagi.
Minime toleranda ea notio est, quæ hodie huic adverbio [illegible] quasi idem sit quod Accurate, diserte, quo sensu nunquam apud [illegible] cos occurrit.

PRÆCĪSIO, ōnis. f. [[illegible]] Vitruv. 4. 2. Præcisiones [illegible] sum. Idem 5. 7. Præcisio inferiorum sedium.
De oratione. Cic. 3. de Orat. 202. Et huic contraria sæpe præcisio est, & [illegible] ad intelligendum, quam dixeris, significatio, & distincte concisa brevitas [illegible]

Præcisio est, quum dictis quibusdam, reliquum, quod cœptum est dici, relinquitur inchoatum, sic: Mihi tecum præcertatio non est, ideo quod Pop. Rom. me: nolo dicere, ne cui forte arrogans videar: te autem semper ignominia dignum putavit. Auctor ad Heren. lib. 4. 42.

PRÆCISOR, ōris. m. Isidor. 11. 1. Dentes præcisores.

PRÆCISŪRA, æ. f. Apic. 4. 2. Asparagorum præcisura. Frontin. de Colon. p. 102. &c. Ager in præcisores assignatus.

PRÆCĪDĀNEUS, a, um. Adj. Est Præcidendam, inquit Nonius 2.724. Varro de vita Pop. Rom. lib. 3. Quod humatus non sit, hæredi porca præcidanea suscipienda Telluri, & Cereri, aliter familia pura non est. Est autem Porca præcidanea appellata, Quam piaculi gratia ante fruges novas fieri cœptas, immolari Cereri mos fuit, si qui familiam funestam aut non purgaverent, aut aliter eam rem, quam oportueret, procuraverant. Ex Gell. lib. 4. cap. 6. Festus, Præcidanea agna vocabatur, Quæ ante alias cædebatur: item Porca, quæ Cereri mactabatur ab eo, qui mortuo justa non fecisset, id est glebam non objecisset: quod mos erat eis facere prius, quam novas fruges gustarent. conf. Paul.

Feriæ præcidaneæ. Gell. lib. 4. cap. 6. extr. Ferias præcidaneas dici, id (opinor) a vulgo remotum est: propterea verba Ateji Capitonis ex quinto librorum, quos de Pontificio jure composuit, scripsi. Tib. Coruncanio Pont. Max. Feriæ præcidaneæ in atrum diem inauguratæ sunt. Collegium decrevit, non habendum religioni, quin eo die feriæ præcidaneæ essent. Hæc ille.

PRÆCIMITATUS, V. PRÆCIAMATOR.

PRÆCINGO, cinxi, cinctum, [περιζωννύω, ἐπιζωννύω] ĕre. Cingere, vel anteriora cingere.

Ense præcingi. Ovid. 2. Trist. 271.

Auro præcingitur cervix, Pico Ovid. 14. Met. 395.

Castris præcingere fluvium. Claud. de Bell. Get. 498.

Litora muro. Sil. lib. 3. 243.

Præcingere, Præparare. Plaut. Mil. 4. 4. 45.

Id connexum in humero, lævo expapillato brachio,
Præcinctus aliqui, assimulato quasi gubernator sies. conf. Senec. Epist. 12. & Pest. in Cingulum.

Qui solerent præcingi apud antiquos explicavit Gonsalius ad Petron. cap. 19. p. 83. Ed. Borm.

PRÆCINCTUS, a, um. Partic. [περιεζωσμένος] Hor. 1. Serm. 5. 5.

Capilli præcincti flore. Ovid. 4. Epist. 71. Idem 1. de Arte Am. 223.

Hic est Euphrates, præcinctus arundine frontem.

Præcincti parietes opere testaceo, Obducti. Plin. 10. Epist. 39.

Pueri præcincti. Hor. 2. Serm. 8. 70. Suet. Cæs. cap. 45. extr. Usum enim lato clavo, ad manus fimbriato, nec ut unquam aliter, quam super eum cingeretur, & quidem fluxiore cinctura. Unde emanasse Sullæ dictum constat, optimates sæpius admonentis, ut male præcinctum puerum caverent. Idem Macrob. 2. Saturn. 3. & pæne iisdem verbis narrat.

Silva præcinctus opaca lacus. Ovid. 3. Fast. 263.

Præcincta dixit Plin. 11. 1. Insectorum membra, i. e. Divisa & tenui tantum canaliculo cohærentia.

PRÆCINCTIO, ōnis. f. Vitruv. 5. 3. Divisio graduum in theatro, in orbem facta, sive altior latiorque reliquis gradus, ut exponit Lips. de Amphitheatro cap. 13. extr. Vitruv. 2. 8. Per mediam præcinctionem cuilia platea facta est. conf. Lex. Pitisc.

PRÆCINCTUS, ûs. m. Varro apud Non. 16. 5. Castula est palliolum præcinctui, quo nudæ infra papillas præcinguntur.

PRÆCINCTŪRA, æ. f. Idem. Macrob. 2. Saturn. 3. Præcinctura me decepit. Dictum Ciceronis de Cæsare.

PRÆCINCTŌRIUM, i. n. Gloss. Cyrill. Ὑποζώνιον, Præcinctorium. Vitruv. 10. 21. Funes præcincturis transversis erant religati.

PRÆCĬNO, cinui, centum, [προᾴδω] ĕre. Ante canere, prædicere, prædivinare. Cic. 4. Tusc. 4. Nec vero illud non eruditorum temporum argumentum est, quod & deorum pulvinaribus, & epulis magistratuum fides præcinunt. [conf. Solin. cap. 11. §. 133.

De magico carmine. Tibul. lib. 1. 5. 12.

Carmine cum magico præcinuisset anus.

Gemitum præcinere. Stat. 5. Silv. 3. 59.

Præmonstrare & Præcinere. Cic. de Arusp. Resp. 20. Quis est ex gigantibus illis, quos poetæ ferunt bellum diis immortalibus intulisse, tam impius, qui hoc tam novo tantoque motu non magnum aliquid deos Populo Romano præmonstrare & præcinere fateatur?

PRÆCENTIO, ōnis. f. [[illegible]] Modulatio illa vocum, quæ ante initium cantus fieri solet, quasi præludium. Cic. de Arusp. Resp. 21. Tui sacerdotii sunt tensæ, curricula, præcentio, ludi, libationes, epulæque ludorum. Gell. lib. 1. cap. 11. Tibicines inter exercitum positi canere incœptabant. Ea ibi præcentione tranquilla & delectabili, atque adeo venerabili, ad quandam quasi militaris musicæ disciplinam vis & impetus militum, ne sparsi dispalatique proruerent, cohibebatur. Hæc Gell. Quapropter & exordium, sive initium, sive principium, sive proloquium, sive antiloquium, quidam præludium, alii Præcentionem, ad similitudinem Græcorum, qui id Prooemium nominant: propterea quod οἴμη cantus est. V. suo loco.

PRÆCENTOR, ōris. m. [κορυφαῖος] Apul. de Mundo p. 74. Elmenh. Quod est in triremi gubernator, in curru rector, præcentor in choris, lex in urbe, dux in exercitu; hoc est in mundo Deus.

PRÆCENTŌRIUS, a, um. Adj. ut, Præcentoria tibia. Solin. de Sicilia cap. 11.

PRÆCĀNO, ĕre. Antique. Tertull. adv. Marc. 4. 40. & adv. Jud. cap. 10.

PRÆCANTRIX, īcis. f. [[illegible]] Varro de Liberis educandis, Ut faciant pleræque, ut adhibeant præcantrices, nec medico ostendant. V. Non. 8. 92. Plaut. Milit. 3. 1. 99.

Præcantrici, collectrici, ariolæ, atque haruspicæ. Sunt tamen qui legant, Præcantatrici, conjectrici, &c.

PRÆCANTO, [ἐπᾴδω] āre. frequent. a Præcino. Lucil. apud Non. 2. 260.

PRÆCANTĀTUS, a, um. Partic. Præcantati lapilli. Petron. cap. 134.

PRÆCANTATIO, ōnis. f. [[illegible]] a Præcantando. Quintil. Decl. 14. Diris utique carminibus, & feralium præcantationum terrore permistum.

PRÆCANTĀTOR, ōris. m. Qui suis incantamentis mala ab hominibus amoliri posse creditur. V. Gronov. Observ. 2. 1. p. 213.

PRÆCANTĀTRIX, (quod verbum apud Plautum reperitur in Truculento) Mulier ea dicitur, quæ cantionibus utitur, id est carminibus & incantamentis, quibus plurimum superstitiosi veteres tribuebant. Turneb.

[Non videtur aliam Plauti locum intelligere, ac qui in PRÆCANTRIX supra exstat.

PRÆCĬPIO, cēpi, ceptum, [[illegible]] ĕre. Ante capere, prævenire, præoccupare. Virg. 3. Ecl. 98.

Cogite oves, pueri: si lac præceperit æstus,
Ut nuper, frustra pressabimus ubera palmis.

Præcipere ante. Lucret. lib. 6. 803.

Carbonumque gravis vis, atque odor insinuatur
Quam facile in cerebrum, nisi aquam præcepimus ante? i. e. Ante hausimus & bibimus.

Debitum, vel dotem, & similia præcipere. Ulpian. in l. Si filia D. Famil. herciscund. Si filius jussu patris obligatus sit, debebit hoc debitum præcipere. Sed & si in rem patris vertit, idem placet. Et si de peculio: peculium præcipiet. Hoc amplius filius familias hæres institutus, dotem uxoris suæ præcipit, nec immerito: quia ipse onera matrimonii sustinet: integram igitur dotem præcipiet.

Fata præcipere, i. e. Mortem. Florus lib. 3. cap. 9. Et ille quidem ad relatam veneno fata præcepit.

Fructum. Columel. de Arboribus, cap. 6. pr. Quamobrem, neque fructum uberem præcipies, & nihilo minus celeriter consenescet. Sed emendati codd. præferunt Percipies.

Iter præcipere. Liv. lib. 3. 46. Icilius sedulo tempus terens, dum præciperent iter nuntii missi in castra, &c. Lucan. lib. 6. 15.

Mortem præcipere. Florus lib. 4. cap. ult. de Cantabris loquens, Postquam extrema Barbari vident, certatim igne, ferro inter epulas, venenoque, quod ibi volgo ex arboribus taxis exprimitur, præcepere mortem: seque pars major a captivitate, quæ videbatur, vindicavere.

Pœnas de sanguine hostili. Sil. lib. 6. 300.

Victoriam Antonius præcepit prælio festinato. Tacit. 3. Hist. 15.

Animo præcipere, vel Animis. Liv. 38. 20. pr. Consul, quia non cominus pugnam, sed procul, locis oppugnandis, futuram præceperat animo. Idem 7. 26. Adeo duorum militum eventum, inter quos pugnatum erat, utraque acies animis præceperat. Gronov. Perceperat legendum contendit. [Sed quid est Animo eventum percipere? Itaque nolim mutari quicquam. Nam Præcipere hic non est, ut in superiori loco, Prævidere, præsumere, sed hinc spe erectis, illinc desperatione fractis animis ante capere, seu occupare.

Cogitatione præcipere futura. Cic. 1. Off. 81. Quanquam hoc animi, illud etiam ingenii magni est, præcipere cogitatione futura, & aliquanto ante constituere, quid accidere possit in utramque partem.

Opinione aliquid. Cæs. 7. Bell. Gall. 9. Quod hæc de Vercingetorige usu venture opinione præceperat.

Spe. Virgil. 11. Æn. 491.

Exsultatque animis, & spe jam præcipit hostem. Ubi Servius; Præcipit, Mente præoccupat hostis adventum.

Præcipere, Subaudito Animo: Ante videre. Virg. 6 Æn. 105.

Omnia præcepi, atque animo mecum ante peregi. al. Percepi.

Gaudia suppliciorum inimicorum præcipere. Cic. 13. Philip. 45.

Spem universæ victoriæ, tentato paulatim eventu certaminum, præcipere. Liv. 4. 27.

Præcipere, [ἐντέλλεσθαι, παραγγέλλειν] est tum magistrorum, quod est Præcepta tradere: tum magistratuum, & superiorum personarum, & est Præmonere, Injungere. Sallust. in Jugurth. 14. pr. Micipsa pater meus moriens mihi præcepit. Ter. Adelph 3. 3. 70.

Conservis ad eundem istunc præcipio modum.

Præcipere atque Interdicere. Cæsar 5. Bell. Gall. cap. 56. extr. Quæque fieri velit præcipit. Nepos in Themist. cap. 6. extr. Reliqui legati ut tum exirent, cum satis altitudo muri exstructa videretur, præcepit. Cic. 3. Catil. 5. Orare ut item illi facerent, quæ sibi legati præcepissent.

Hortari & præcipere. Cic. 5. Fam. 13. Nos erimus etiam in omni desperatione fortes, ut tu tamen idem & hortaris & præcipis.

Præcipere ne. Cic. de Amicit. 77. Recte etiam præcipi potest in amicitiis, neque intemperata quadam benevolentia (quod persæpe fit) impediat magnas utilitates amicorum.

Præcipere ut. Cic. de Amicit. 91. Illud potius præcipiendum fuit, ut eam diligentiam adhiberemus in amicitiis comparandis, &c.

Præcipere, [[illegible]] Præmonstrare, instruere, docere. Plin. lib. 18. cap. 24. Hesiodus, qui princeps omnium de agricultura præcepit.

Facile de aliqua re præcipere. Cic. 1. de Orat. 112.

Præcipere aliquid operose. V. Operosus, in OPUS.

Præcipere artem oratoriam. Quintil. lib. 3. cap. 1. Ovid. 2. Trist. 486.

Hic artem nandi præcipit, ille trochi. i. e. Docet.

Præcipe lugubres cantus, Melpomene. Hor. 1. Carm. 24. 2. i. e. Præmonstra, & doce, non ut vulgus putat, Jube & impera. Lambinus. Idem 2. Sat. 2. pr. Quæ præcepit Ofellus. Idem Arte Poet. 335.

Præcipere alicui, Præceptorem esse. Suet. Ner. 7.

Præcepsi, antiquum præteritum pro Præcepi. Cato de R. R. 142. Villici officia quæ sunt? quæ dominus præcepsit. Quod quidem valet, quæ dominus præceperit, ut Capsit pro Ceperit a veteribus est sæpe usurpatum. Turnebus. Al. Præcepit.

Præcipitur, Impers. Plin. lib. 15. cap. 16. In universum de pomis servandis præcipitur.

PRÆCIPIENS, entis. Partic. Ante capiens. Curt. 9. 6. 2. Aliquantum intervalli a cetera classe præcipiens.

PRÆCEPTUS, a, um. Partic. [προληφθείς] Ante captum, præventum. Livius lib. 1. 7. Tempore illi præcepto, at hic numero avium regnum trahebant.

Præcepta beneficia. Nepos 25. 11. 5.

Gaudia præcepta. Ovid. 17. Epist. 107.

Ante præceptus. Cic. lib 3. Tusc 38. Hæc cogitantem fore beatum, præsertim si & ante præceptis bonis contentus esset, nec mortem, nec deos extimesceret. Al. Perceptis.

Usu præcepta verba, Usu capta. Cic. 3. de Fin. 5.

PRÆCEPTUM, i. n. [παράγγελμα, ἐντολή, [illegible], [illegible]] Monitum, admonitio, Institutum, via, ratio.

Monita & præcepta. Cic. 5. Fam. 13. Tuis monitis præceptisque omnis est abjiciendus dolor.

Præceptum, Mandatum, jussum, Imperium. Nep. 18 9. 5. Quibus imperatum erat, diligenter præcepta curant. Tacit. Agric. 37. 2. Transvectæque præcepto ducis.

Accelerare præcepta. Claud. de Rapt. Prof. 1. 228.
Accelerat præcepta Venus.
* Amplecti præcepta. Claud. de Bell. Gild. 322.
Curare præcepta. V. CURO.
Dare præcepta. Virg. 4. Georg. 398.
Edocere præcepta. Virg. 5. Æn. 747. Sabaudi, Quæ sint.
Exsequi præcepta alicujus. Virg. 6. Æn. 236.
Facessere præcepta alicujus, Facere. Virg. 4. Georg. 548.
Horrere præcepta alicujus. Catul. Argon. 62. 159.
Respuere præcepta alicujus. Claud. 6. Conf. Hon. 508.
Sequi præcepta deûm. Virg. 4. Georg. 448.
Uti præceptis alicujus. Ovid. 3. de Arte Am. 440.
Præcepta artium. Cic. de Fato, 11. Etenim si est divinatio, qualibus nam a præceptis artis proficiscitur? Præcepta appello, quæ dicuntur Græce [illegible]. Et p.p. Sunt igitur astrologorum præcepta hujusmodi: si quis, verbi causa, oriente Canicula natus est, is in mari non morietur. Alia exemplaria legunt Percepta.
Officii præcepta. Cic. 1. Off. 6. Neque ulla officii præcepta firma, stabilia, conjuncta naturæ, tradi possunt, nisi aut ab iis, &c. i. e. De officio. conf. Tenere præceptum infra.
Præcepta & Instituta philosophiæ. Cic. 1. Off. 1. Abundare oportet præceptis institutisque philosophiæ. & de Nat. Deor. 7.
Ratio & Præcepta dicendi. Cic. de Claris Orat. 263. Hermagoræ disciplina ea dat rationes certas & præcepta dicendi, quæ si minorem habent apparatum (sunt enim exilia) tamen habent ordinem, & quasdam errare in dicendo non patientes vias.
Arcana præcepta. V. ARCANUS.
Mira. Hor. 2. Serm. 3. 34.
Patria. Lucret. lib. 3. 10. i. e. Paterna. Sic vocat Epicuri præcepta, quem & Patrem sæpe vocat. V. in PATER.
Periculosissimum præceptum. Quintil. lib. 1. cap. 6.
Universalia vel perpetualia. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Contrita præcepta. V. CONTERO.
Abundare præceptis, V. Præcepta & instituta philosophiæ.
Accipere præcepta. Cic. 2. de Or. 85. V. ACCIPIO.
Adjuvare nequitiam præceptis. Quintil. lib. 2. cap. 15.
Alligare præceptis. Quintil. lib. 5. cap. 13.
Contrahere præcepta in unum. Ovid. Remed. Amor. 423.
Demonstrare aliquid præceptis. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Discere contrita & communia præcepta. Cic. 1. de Orat. 137.
Dare præcepta alicujus rei. Quintil. lib. 3. cap. 3.
Dare præcepta de aliqua re. Cic. 2. Tusc. 58.
Dare vivendi præcepta. Cic. pro Flac. 106.
Formare pectus alicujus amicis præceptis. Hor. 2. Epist. 1. 128.
Instillare præceptum auriculis. Hor. 1. Epist. 8. 16.
Nihil opus est præceptis. Varr. de L. L. lib. 7. 17.
Ponere signa novis præceptis. Hor. 2. Serm. 4. 2.
Referre veterum præcepta. Virg. 1. Georg. 176.
Sancire præcepta. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Suppeditare præcepta. Lucret. lib. 3. 10.
Tenendum est hoc officii præceptum, ne quem unquam innocentem judicio capitis arcessas. Cic. 2. Off. 51.
Tradere præcepta disserendi. Cic. in Orat. 114. Aristoteles tradidit præcepta plurima disserendi.
Præcepta, & quasi vias, quæ ad eloquentiam ferrent, tradere. Cic. in Orat. 141.
Tradere præcepta volandi. Ovid. 8. Met. 208.

PRÆCEPTIO, ōnis. f. [illegible] Ipse Præcipiendi actus. Cic. 3. Off. 6. Itaque propria est ea præceptio Stoicorum, &c.
Præceptio, pro (ut ita dicam) Antecaptione. Plin. 5. Epist. 7. ad Calvisium, Saturninus, qui nos reliquit hæredes, quadrantem Reipublicæ nostræ: deinde pro quadrante præceptionem quadringentorum millium dedit. h. e. Ut in primis, & (quod ajunt) ante omnia daretur Reipublicæ summa quadringentorum millium. Papinian. in l. 2. D de fundo instruct. & Ulpian. in l. Item Labeo. D. Fam. ercifcund. conf. PRÆCIPUUM.

PRÆCEPTOR, ōris. m. [illegible] Qui præcipit. Cic. 2. Philip. 14. Hunc tu cum auctorem & præceptorem omnium consiliorum, totiusque vitæ debuisses habere, vitrici te similem, quam avunculi, esse maluisti.
Doctor, & Præceptor. Cic. 3. de Orat. 54. Neque disjuncti doctores, sed iidem erant vivendi præceptores atque dicendi.
Amoris. Ovid. 1. de Arte Am. 17.
Æacidæ Chiron, ego sum præceptor Amoris.
Arandi præceptor. Ovid. 6. Fast. 13.
Artium magistros liberalium & vivendi præceptores habere. Cic. 1. de Invent. 35.
Eloquentiæ præceptor. Quintil. lib. 2. cap. 8.
Acer & subtilis. Quintil. lib. 1. cap. 4.
Assiduus potius, quam immodicus. Quintil. lib. 2. cap. 24.
Domesticus. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Effusus. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Latini dicendi præceptores. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Malignus. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Peridoneus. V. PERIDONEUS.
Publici. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Sanctissimus. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Turpis præceptor, h. e. Flagitiosus. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Abducere discipulum a præceptore. V. ABDUCO.
Conducere præceptores. Plin. 4. Epist. 13. ad Tacit. Quantulum est ergo collata pecunia conducere præceptores? Paulo post, Præceptores publice conducuntur: id est publico stipendio merces & salarium constituitur.

PRÆCEPTRIX, īcis. f. [illegible] Cic. 1. de Finib. 43. Sapientia enim est una, quæ mæstitiam pellat ex animis, quæ nos exhorrescere metu non sinat, qua præceptrice in tranquillitate vivi potest.
Præceptrice & magistra mundi versatione omnis machinatio instituta est. Vitruv. 10. 1.

PRÆCEPTŌRIUS, a, um. Adj. ut, Præceptoria epistola. Plin. 4. Epist. 13. pr. ad Tacitum, Interim ne quid festinationi meæ pereat, quod sum præsens petiturus, hac quasi præceptoria epistola rogo. Emendatis in libris exstet Præcursoria.

PRÆCEPTIVUS, a, um. Adj. [illegible] Senec. Epist. 95. pr.

PRÆCEPTIVE, Adv. Tertull. adv. Marc. 5. 10.

PRÆCEPTO, [illegible] āre. frequent. Sæpe præcipere. Festus, Præceptat in Saliari carmine.

PRÆCIPUUS, a, um. Adj. [illegible] Quod ante captum est, inquit Festus.
Sumitur etiam pro Magno & singulari, & non communi cum aliis. Ter. Adelph. 2. 3. 5.
Itaque unam hanc rem me habere præter alios præcipuam arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum artium magis principem.
Vir in eloquentia præcipuus. Quintil. lib. 6. cap. 3. De Cicerone.
Circumveniendi præcipuus. Tacit. 6. Ann. 4.
Amorem quendam præcipuum in eos qui procreati sunt ingenerat natura. Cic. 1. Off. 12.
Artis præcipuæ opus. Ovid. 1. de Arte Am. 266.
Bonitas præcipua, Singularis. Plin. lib. 12. cap. 19.
Cœnationum præcipua, i. e. Præcipua cœnatio. Suet. in Neron. cap. 31.
Decus præcipuum. Ovid. 14. Met. 833.
Dolor in hoc casu præcipuus est. Celsus lib. 8. cap. 20.
Laborem præcipuum impendere. Virg. 3. Georg. 74.
Obses præcipuus animi. Cic. Anteq. iret in exsil. 17. Neque vero M. Tullius suum animum a vestra abalienavit potestate, quum præcipuum vobis obsidem animi sui vestram reliquerit libertatem.
Opera singularis & præcipua. Cic. 10. Fam. 9.
Remedia præcipua, Omnium longe utilissima. Plin. lib. 21. cap. 49. Ossea sunt lupis, vulpibus, mustelis, viverris, unde etiam calculo humano remedia præcipua. De genitalibus.
Præcipuum ad serpentis ictus, Optimum. Plin. lib. 8. cap. 27.
Præcipuum contra morsus remedium, Saluberrimum. Plin. lib. 8. cap. 22.
Rerum præcipua. Tacit. 4. Ann. 40.
Una præcipua cum patres populumque incessit 312. ubi puto legendum Præcipue. H. St. Livii verba sunt lib. 27. cap. 33. ad fin. nec dubito, quin pulcre conjectaverit noster.
Præcipuus sæpe idem ac Peculiaris, Proprius, ut
Commune & Præcipuum, contraria. Cic. 5. Verr. Quum ab omnibus, non solum, id quod commune est, propter imperium, sed etiam, id quod istius præcipuum est, propter crudelitatem metueretur.
Præter ceteros præcipuum quod mihi Consuli fuit, privato cum ceteris commune est. Cic. pro Sulla, 9.
Par aliquid cum alio esse, & Præcipuum, contraria. Cic. pro Ligar. 27. Ut cetera paria Tuberoni cum Varo fuissent, honor, nobilitas, splendor, ingenium, (quæ nequaquam fuerunt) hoc certe præcipuum Tuberonis fuit, quod jussu cum imperio, ex S. C. in provinciam suam venerat.
Dolore quodam præcipuo angi. Cic. 4. Fam. 3.
Incommodum præcipuum. Cic. 11. Att. 14. Quod negas præcipuum mihi ullum incommodum impendere, etsi iste res nihil habet consolationis, tamen etiam præcipua multa sunt, quæ tu profecto vides & gravissima esse.
Jus idem cum ceteris, & Præcipuum, contraria. Cic. 6. Att. 6. Decrevit Senatus, ut jus diceretur ista syngrapha, nunc ista habet juris idem quod ceteræ, nihil præcipui. Ovid. 3. de Pont. 4. 16.
Præcipuum veniæ jus habet ille liber.
Partes meæ in ea causa præcipuæ fuerunt. Cic. pro Domo, 10.
Sensus præcipuus & proprius. Cic. de Provinc. Consul. 2. Præcipuum illum & proprium sensum doloris mei, &c. ad ulciscendi tempora reservabo.

PRÆCIPUUM, i. n. Absolute, Jurisconsultis nominatur, quod alias Legatum per præceptionem dicunt. Scævol. in princ. l. ult. D. de leget. 2. Testamento filium, &c. & adjecit, se præcipua, suique juris, & post mortem suam habere velle. Sidon. Apoll. lib. 6. Epist. ult. Illud autem deberi tibi quodam, ut Jurisconsulti dicunt, præcipui titulo. Suet. Galb. cap. 5. n. 3. Namque quingenties HS. cum præcipuum inter legatarios habuisset, quia notata, non perscripta, erat summa, &c. conf. PRÆCEPTIO. Turneb. Advers. 5. 2. & Barth. Advers. 29. 5. vel Lex. Pinsc.
Præpositum, vel Præcipuum. [προηγμένον] Cic. 3. de Fin. 53. Quoniam autem omne quod est bonum, primum locum tenere dicimus, necesse est nec bonum esse, nec malum, hoc quod præpositum vel præcipuum nominamus. conf. ibid. præmissa.

PRÆCIPUE, Adv. [illegible] Ante alios, vel alia, Potissimum. Cic. 2. Fam. 5. Non enim mihi tam mea salus cara fuit, in qua præcipue sum ab illo adjutus, quam pietas erit in referenda gratia jucunda.
Decorus præcipue est deo color albus. Cic. 2. de Legib. 45.
Infelix præcipue. Virg. 1. Æn. 712. [Nisi rectius post hoc Adv. distinctio interponitur, ut ad seqq. Expleri mentem &c. & Infelix vero ad Phœnissa, referatur: vel potius pro interjectione, omissa o dolentis particula, positum est. & parenthesi includi debet. Cujus locutionis exempla apud eandem poetam obvia sunt, ut 1. Æn. 479. & 2. 345. Exempla plurima suppeditabit index Erythræi, ut & Burmannianus in Ovid. Talis [illegible] & in dictione Miser, a, um. aliisque observatur. V. O, Interj. ubi exempla sunt ellipseos hujus cum Accus.
Colenda est nobis diligentia præcipue. Cic. 2. de Orat. 148.
Commendare præcipue quosdam alicui. Cic. 13. Fam. 31.
Datum nihil præcipue esse homini a natura dicemus. Cic. 2. de Finib. 109.
Debere præcipue isti generi nominum videmur. Cic. 1. Q. frat. 1.
Observare præcipue aliquem. Cic. 11. Fam. 19.
Rogo omnem illud te præcipue. Cic. 3. Fam. 8.
Præcipue aliquid appetere, & In communi jure vivere, contraria. Cic. 2. Agrar. 61. Idem pro Rabir. perd. r. 4. Labor in hoc defendendo præcipue meus est, studium vero conservandi hominis commune mihi vobiscum esse debebit.
Præcipue quid sibi timere. Cic. 4. Fam. 14. Da tuis velim ut eo sis animo, quo debes esse, id est, ut ne quid tibi præcipue timendum putes.

PRÆCIPITATIO, PRÆCIPITES, PRÆCIPITIUM, PRÆCIPITO. V. PRÆCEPS.

PRÆCISUS, V. PRÆCIDO.

PRÆCLĀMO, āre. Ante clamare. Paul. JCt. l. 7. Dig. Si putator ex arbore, cum ramum dejecerit, non præclamaverit, & prætereuntem occiderit. conf. Jul. Firmic. de Errore prof. Rel. p. 37.

PRÆCLAMĬTĀTOR, ōris. m. Præclamitatores dicebantur, Qui flaminem Dialem, hoc est, sacerdotem Jovis antecedebant, clamantes, ut homines ab operibus abstinerent: quia ei opus facientem videre irreligio-
sum

sum videbatur. Hæc Perottus ex Festo, apud quem legitur Præciamitatores; de quo supra V. conf. Lex. Pitisc.

PRÆCLĀRUS, a, um. Adj. [[illegible], [illegible]] Valde clarum significat. ut

Facies Deorum. Lucret. lib. 5. 1173.

Lux. Lucret. lib. 2. 1031.

Sol Lucret. lib. 5. 121.

Præclarus, Pulcher, ut

Præclarus ad aspectum. Cic. 6. Verr. 117. Et situ est, cum munito, tum ex omni aditu, vel terra, vel mari, præclaro ad aspectum.

Vultus, Pulcher. Lucret lib. 4. 1027.

Clarus & Præclarus, translate accipiuntur pro Eo, qui tanquam fulgore quodam famæ & gloriæ resplendet; unde Clarissima & Præclarissima gesta dicimus.

Commemorandus & Præclarus, Ironice. Cic. 2. Verr. 42. O commemoranda judicia, præclaramque existimationem nostri ordinis!

Præclarus & Luculentus. Cic. 4. Philipp. 5. Præclara & luculenta reclamatione vestra factum pulcherrimum Martialium comprobavistis.

Præclari & nobiles in philosophia. Cic. 1. de Orat. 46.

Armis præclari. Stat. 3. Theb. 284.

Eloquentiæ, ac fidei præclarus. Tacit. 4. Ann. 34. 4.

Eximia plerisque & præclara, parva ducere, eaque ratione stabili firmaque contemnere, fortis animi magnique ducendum est. Cic. 1. Off. 67.

Fama. Claud. de Nupt. Honor. 120.

Funus. Ovid. 3. Trist 5. 40.

Genus dicendi magnificum & præclarum, Splendidum. Cic. 2. de Orat. 89.

Nomen. Lucret. lib. 6. 2.

Operibus suis præclaris lætari. Cic. 1. Fam. 7. [I. e. Optimis.

Proles. Valer. 2. Argon. 149.

Stirps. Virg. 4. Georg. 322.

— præclara stirpe Deorum.

Triumphus. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 329.

Urbem præclaram statuere. Virg. 4. Æn. 655.

Præclarus nonnunquam pro Bono reperitur apud Ciceronem, sicut 3. Philipp. 27. O præclarum custodem ovium (ut ajunt) lupum? Non enim claritas in custode desideratur, sed probitas. Ergo Præclarum pro Bono posuit. Idem de Amicit. 15. Cum illo vero quis neget actum esse præclare? Et paulo post, Cum illo quidem (ut supra dixi) actum est optime, mecum incommodius. Nam non supra dixerat, Actum cum illo optime, sed Præclare. Verum ideo sic dixit, quia Præclare & Optime idem ponderis & virium in significatione obtinent. Hæc Valla lib. 4. [Sic igitur & Præclarus est Optimus, i. e. non, ut ajebas, Laurenti, Bonus [illegible], verum Insigniter, seu Excellenter bonus. Adv. vero Præclare fere in hac sola significatione ponitur, ut ex subjectis exemplis apparet.

Conscientia præclara. Cic. 10. Att. 4. Præclara conscientia sustentor, quum cogito me de Repub. aut meruisse optime, quum potuerim, &c.

Defensio. Cic. 6. Verr. O dii immortales præclaram defensionem! &c.

Fama præclara de Afranio, Valde bona. Cic. 7. Att. 25.

Indoles egregia quædam & præclara. Cic. 1. de Orat. 131.

Indole præclara juvenis, admirabilique constantia. Cic. ad Brut. 10.

Laudatio. Cic. 4. Verr. 13.

Præda opima & præclara. Cic. pro Rosc. Amer. 6.

Prædium præclarum & propinquum. Cic. pro Rosc. Amer. 133. Plura præterea prædia, neque tamen ullum nisi præclarum & propinquum.

Res ad discendum juventuti præclara. Cic. pro Sext. 96.

Sutor. Hor. 1. Serm. 6. 8.

Pecunia plena & præclara. i. e. Magna. Cic. pro Rosc. Amer. 6. Is a vobis, judices, hoc postulat, ut quoniam in alienam pecuniam, tam plenam atque præclaram, nullo jure invaserit, &c.

Res, Laus. Hor. 1. Serm. 2. 8.

Præclarior, [[illegible]] compar. ut, Præclarior laus. Plin. in Panegyr. cap. 88. extr. Ideoque ille parens hominum, deorumque Optimi prius, deinde Maximi nomine colitur: quo præclarior laus tua, quem non minus constat optimum esse, quam maximum.

Vita præclarior. Sallust. Jugurth. cap 85.

Id quod multo præclarius est. Idem ibid.

Nil præclarius. Lucret. lib. 1. 730.

Nil tamen hoc habuisse viro præclarius in se. De Empedocle.

Superl. Hirt. Bell. Alex cap. 24. Patria præclarissima. Vopisc. in Prob. cap. 22. Duces præclarissimi. conf. Cic. 1. de Orat. 5.

PRÆCLARE, Adv. [[illegible]] Cic. 6. Verr. 96. In eo Chrysæ est simulacrum, præclare factum e marmore.

Actum præclare nobiscum. Cic. 3. Verr 9. Quis hoc non perspicit, præclare nobiscum actum iri, si Populus Rom. istius unius supplicio contentus erit?

Dicitur præclare a sapientibus, Vultu sæpe læditur pietas. Cic pro Rosc. Amer. 37.

Datur præclare, Præclare medetur. h. e. Commode, optime. Plin. lib. 26. cap. 15.

Explicare præclare. Cic. 1. Acad 32.

Facere præclare. Cic. 3. de Fin. Præclare, inquit, facis, quum & eorum memoriam tenes, quorum uterque tibi testamento liberos suos commendavit.

Gessit præclare suum negotium. Cic. pro Rosc. Com. 34.

Habere se præclare. Cic. 4. Verr. 149. Omnino præclare te habes, quum is ordo, atque id genus hominum, quod optimum & honestissimum est, & quo uno & summa Reip &c.

Intelligere aliquid præclare. Cic. 13. Fam. 8. Etsi non sum nescius & quæ temporum ratio, & quæ tua potestas sit, tibique negotium datum esse a Cæsare, non judicium præclare intelligo.

Meminisse præclare. Cic. 4. Fam. 7. Ego eum te esse, qui horum malorum initia multo ante videris, Consulatum magnificentissime atque optime gesseris, præclare memini.

Præclare; approbantis vocabulum, & annuentis. Cic. 13. Philipp. 9. Pacem vult M. Lepidus. Præclare, si talem potest efficere, qualem nuper effecit. Ibid. 8. 23.

Superl. Re præclarissime gesta Hirt. Bell. Alex. cap. 30. & 47.

PRÆCLARITER, Quadrigar. An. 4. apud Non. 11. 56. Rebus præclariter gestis. conf. Enn. apud Priscian. 15.

PRÆCLARĪTAS, ātis. f. [[illegible]] Vulg. Interpr. Sapient. 8. 18.

PRÆCLAVUM, i. n. [[illegible]] Pars vestis, quæ ante clavum texebatur. Afran. apud Non. 1. 326. Totum diem præclavum unam texere. al. Præclevium. V. Salmas. ad Hist. Aug. p. 406. vel Lex. Pitisc.

PRÆCLŪDO, si, sum, [[illegible]] ĕre. Ante cludere. Cic. pro Planc. 96. Nam maritimos cursus præcludebat hiemis magnitudo.

Aditum custodi patriæ. Cic. Antequam iret in exsil.

Animus ad exponendam rei indignitatem præcluditur. Cic. Anteq. iret in exsil. 9.

Curiam præcludere sibi. Cic. in Pison. 40. Quod si non tuis nefariis in hunc ordinem contumeliis, in perpetuum tibi curiam præclusisses, &c.

Effugium alicui. Lucret. lib. 2. 974. i. e. Effugiendi viam intercludere. Lambin.

Iter. Ovid. 14. Met. 790.

Negotiatores omnes præclusit. i. e. Claustris coercuit. Suet. Neron. cap. 32. [Immo Tabernas omnibus clausit. En verba, Et cum interdixisset usum amethystini ac Tyrii coloris, submisissetque, qui nundinarum die pauculas uncias venderet: præclusit omnes negotiatores.

Omnia præcludere effugio. Ovid. 2. de Arte Am. 21.

Orbem omnem terrarum præcludere alicui. Cic. 7. Verr. 167. Jam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, civibus Romanis ista defensione præcluseris.

Portus præcludere classi. Lucan. lib. 9. 39.

Speciem vivendi. Lucret. lib. 1. 322.

Invida præclusit speciem natura vivendi. Alii minus recte Præcludit legunt.

Transitum præcludere. Columel. lib. 6. cap. 18.

Usus vocis præcluditur. Ovid. 2. Met. 658.

PRÆCLŪSUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Fores præclusæ. Propert. lib. 2. 5. 22.

Aditus misericordiæ judicum præclusos esse alicui: per translationem. Cic. 7. Verr. 21. Facile ostendam tua crudelitate in alios, omnes tibi aditus misericordiæ judicum jampridem esse præclusos.

Exspectatio incolumitatis præclusa civibus. Cic. Antequam iret in exsil. 9.

Foramina præclusa. Quintil. lib. 1. cap. 11.

Fores præclusæ. Propert. 2. 5. 22.

Janua. Ovid. 1. Met. 662.

Vox. Claud. 6. conf. Hon. 265.

PRÆCLUSIO, ōnis. f. Vitruv. 9. 9. Præclusiones aquarum.

PRÆCLŪSOR, ōris m. Tertull. advers. Marc. 4. 27. Præclusores legis.

PRÆCO, ōnis. m. [[illegible]] Præcones a præcinendo dicti sunt, quasi Præcanes, quod ante canant & annuntient quod est faciendum. Vel, ut ait Priscian. a Præ, id est valde canendo. Sunt enim qui jussu magistratus publice aliquid ore denuntiant, qui auctionem faciebant, & qui audientiam in theatris indicebant. Aliter Voss. in Etymol. q. V. Plaut. Pœn. prol. 11.

Exsurge præco, fac populo audientiam. Cic. 3. Verr. 75. Tum repente, iste testes citari jubet; dicit unus & alter breviter; nihil interrogantur; præco Dixisse pronuntiat.

Præconis Romæ munus erat in comitiis tribus citare: qui magistratus essent creati renuntiare: leges, quæ suadebantur, pronuntiare: in judiciis judices, testes, reos citare: in auctionibus rerum pretia declarare. Exempla passim occurrunt. Ex Lambin. in Horat. Præconum item usus erat in Ludis & Funeribus celebrandis, in rebus amissis investigandis, in suppliciis exigendis, V. Lex. Pitisc. [Minime prætermittendum fuit, eosdem etiam Consulibus apparere solitos, senatumque ipsorum edicto convocare. Liv de Xviris, qui consulari erant potestate, 2. 38. Suet. Claud. 36. Apul. 10. Met. p. 241. Elmenh. Illico jussus præco pronuntiat, Patres in curiam convenirent.

Citat præco maxima voce legatos Æmonenses. Cic. pro Flacc. 34.

Declarare victorem voce præconis. Virg. 5. Æn. 245.

Prædicat præco. Cic. pro Quint. 50. De quo homine præconis vox prædicat, & pretium conficit.

Subjici præconi. Cic. pro Sext. 57. Præconi publico subjiceretur.

Subjicere voci præconis bona civium, & hastam in foro ponere. Cic. 2. Off. 83.

Subjicere sub præcone non solum fortunas, sed etiam victum vestitumque necessarium alicujus. Cic. pro Quint. 49. [An Sub præconem?

Vendere aliquid per præconem. Cic. 3. de Nat. Deor. 84.

Ludorum Gymnicorum præcones. Cic. 5. Fam. 12. Mirari denique reprehendant, & dicant, verecundiores esse præcones ludorum gymnicorum, qui, quum ceteris coronas imposuerint victoribus, &c.

Actionum præco Jurisconsultus. Cic. 1. de Orat. 236.

Præco virtutum alicujus. Cic. pro Arch. 24. O fortunate, inquit, adolescens, qui tuæ virtutis præconem Homerum inveneris!

PRÆCŌNIUM, i. n. [[illegible], [illegible]] Præconis ars. Suet Neron. 24. Et præconio ubique contendit. Cic. 6. Fam. 18. Rescripsit eos, qui facerent præconium, vetari esse in Decurionibus: qui fecissent, non vetari.

Furtum præconio quæsitum. Petron. cap. 97.

Acerbum præconium. Cic. pro Rabir. Post. 46.

Pro Laudatione. ut, Deferre alicui præconium. Cic. 13. Att. 12. pro Ligarianam præclare vendidisti, posthac quicquid scripsero, tibi præconium deferam. V. Vendere, pro Laudare, in VENDO. [Alludit ad Præcones auctionarios, qui res venales verborum lenocinio commendare solebant, quo & Suet. in Calig. cap. 39. respexit. conf. Lucian. in Vit. auct.

Præconium laborum. Cic. pro Arch. 20. Qui non mandari versibus æternum suorum laborum facile præconium patiatur.

Domestico præconio stultitiæ suæ quamplurimos testes colligere. Cic. 2. de Orat. 86.

Homeri præconio Achillis hasta nobilitata. Plin. lib. 26. cap. 13. Ovid. 16. Epist. 139.

Magna quidem de te rumor præconia fecit. Idem 4. de Pont. 8. 45.

Carmina vestrarum peragunt præconia laudum.

Tribuere præconium. Cic. 5. Fam. 12. Ut mihi, non solum præconium, quod, quum in Sigæum venisset Alexander, ab Homero Achilli tributum esse dixit: sed etiam grave testimonium impertitum clari hominis magnique videatur.

Præconium, Merces præconis, qui auctionem vendit. Usus est Cato de R. R. cap. 147. De oleæ pendentis lege, ut admonet Turnebus.

PRÆCONINUS L. Ælius Stilo ob id cognominatus, quod Præco purpure latiore tunicæ usus fuerit. Plin. lib. 33. cap. 1. Suet. de Illust. Gram. cap. 3. L. Ælius stilo cognomine duplici fuit. Nam & Præconinus, quod pater ejus præconium fecerat, vocabatur, &c.
Conf. Beroald. in Ner. 24. H. St. Adscripsitque locum Suet. qui defuit in Lugd.

PRÆCONOR, āri. Interpr. Iren. lib. 5.

PRÆCONIO, āre. Idem 2. 58.

PRÆCONIĀTIO, ōnis. f. Idem 3. 3.

PRÆCŌGITO, āre. Quintil. lib. 12. 9. Præcogitare plura & animum ad omnes casus componere.

PRÆCOGITĀTUS, a, um. Partic. Liv. 40. 2. Præcogitatum facinus.

PRÆCOGITATIO, ōnis. f. Tertull. adverſ. Marc. 4. 39.

PRÆCOGNOSCO, ōvi, itum, [προγινώσκω] ĕre. Ante cognoscere. Ratum est. A quo

PRÆCOGNITUS, a, um. Partic. Cic. 10. Fam. 15. Quod si latro, præcognito nostro adventu, rursus in Italiam se recipere cœperit, Bruti erit officium occurrere ei.

PRÆCOGNOSCENTIA, æ. f. Mar. Victorin. lib. 4. adverſ. Arium. p. 201. & 231.

PRÆCŎLO, colui, cultum, [προγεωργέω] ĕre. Ante colere, præparare. Nova & ancipitia præcolere. Tacit. 14. Ann. 22. 5. conf. Quintil. lib. 12. cap. 1.

PRÆCULTUS, a, um. Partic. Stat. 2. Theb. 208.

— sacro præculta supervenit auro. Cic. in Partit. 80.

Sunt autem alii quidam perfecti animi habitus ad virtutem, quasi præculti & præparati rectis studiis & artibus.

PRÆCOMPŌSITUS, a, um. [προσυγκείμενος] Partic. a Præcompono, verbo decomposito. Præparatus. ut, Præcompositum os. Ovid. 6. Fast. 674.

Cum præcomposito nuntius ore venit.

PRÆCONCEPTUS, a, um. [προσυλληφθείς] Partic. a Præconcipio, Decomp. Ante conceptus. Plin. lib. 2. cap. 82. de specubus, Præconceptum enim spiritum exhalant.

PRÆCONCINNATUS, a, um. Partic. a Præconcinno. Apul. 5. Met. p. 618. Stew. Præconcinnato mendacio fallens maritum. conf. Elmenh. p. 170.

PRÆCONSŪMO, psi, ptum, [προαναλίσκω] ĕre. Ante consumere. Ovid. pro Consumere posuit, lib. 7. Met. 489.

— utilius bellum putat esse minari,
Quam gerere, atque suas ibi præconsumere vires.

PRÆCONSUMPTUS, a, um. Partic. [προαναλωθείς] Ovid. 4. Trist. 5. 29.

Est quoque non minimum vires afferre recentes,
Nec præconsumptum temporis esse malis.

PRÆCONTRECTO, [προψηλαφάω] āre. Ante contrectare. Ovid. 6. Met. 478.

Spectat eam Tereus: præcontrectatque videndo. V. Heumann. Pareg. Crit. p. 147.

PRÆCOQUOS, V. PRÆCOX, in PRÆCOQUO.

PRÆCŎQUO, coxi, coctum, [προπέσσω] ĕre. Ante coquere, seu maturare. Plin. lib. 18. cap. 29. Acinique præcoquuntur in callum.

PRÆCOCTUS, a, um. Partic. Plin. lib. 14. cap. 9. Quidam e quacunque dulci, dum præcocta alba faciunt siccantes sole.

PRÆCŎQUUS, V. seq. PRÆCOX.

PRÆCOX, præcŏcis, & ut in quibusdam legitur exemplaribus, præcŏquis. Adj. [πρώϊμος] Præcoa ficus, Præcocia poma; Quæ ante solitum tempus maturescunt. Valla, Præcoa fructus, præter morem ceterorum coctus, sive ante ceteros. Plin. lib. 15. cap. 12. post Autumnum maturescunt persica, æstate præcocia, intra triginta annos reperta, & primo denariis singula venundata. Columel. lib. 3. cap. 2. Præcoques vites.
Præcocis genitivus quantam habeat penultimam, variant scriptores. Gell. lib. 10. cap. 11. Afranius in Togata, cui titulus [illegible] est,

Adpetis dominatum demens præmature præcocem. In quo versu animadvertendum est quod Præcocem inquit, non Præcoquam; est enim casus ejus rectus, non Præcoquis, sed Præcoa. Hæc Ille. In quem locum hæc annotat Ascensius: Præcox præcocis secundam producit, præcoquis corripit: & ita pro quantitate varia, scribetur varie. Masarius tamen contendit secundum in obliquis nominis Præcocis etiam corripi, quia sic scriptum comperit: quod mirum non est, quum c & q sæpe confundantur, ut Coquus & Cocus, Loquutus & Locutus, servata eadem quantitate: itaque Præcocibus, pro Præcoquibus, scriptum secunde correpta legires: nec admirandum, quum derivativa ad primogenita reducantur: ut Aquilex ad verbum Lego, Ealex ad nomen Laa: sic Præcox, utcunque scribatur, ad verbum Coquo respiciens, co corripiat. Verba Maserii sunt. Calphurnius, ait Eclog. 2. 42.

Insita præcocibus subrepere persica prunis. Ergo corripitur; & apud Afranium quem Gellius citat, si recte inspicitur, secunda corripitur. Nam alioditur Iambicus versus hic Iambo; post enim creticum & anapæstum sequuntur quatuor spondei, inde Iambus. Item Baptista Mantuanus in morte Alexandri Cortesii;

— mors ingeniis est invida semper
Præcocibus: sic Lucanum, sic dum Tibullum,
Sic alios fudit innumeros. Hæc in Gellium Ascensius. Nebrissensis libro suæ grammatices quinto;

Cappadocis brevias: & præcox jungitur illi. In commentario citat carmen Calphurnii pro testimonio. Quintianus Epographia secunda sub finem: Si nomina in os aut o x terminabunt, producimus: ut Custodis, Velocis. Demito Cappadocis, Bovis, Præcocis. Despauterius corripiendam censet mediam, hoc insuper addens, Male quidam,

Quum reserata fuit præcocis janua lethi. Micyllus lib. 2. O ante c, producitur: ut Vox vocis &c. Excipiuntur Præcox præcocis, a Præcoquo, quod originis suæ naturam sequitur. Calphurnius Ecl. 2.

— & modo cogit
Insita præcocibus subrepere persica prunis. Et Afranius citante Gellio,

Appetis dominatum demens præmature præcocem. Trochaicus est tetrameter catalecticus. Hæc Micyllus. Ante hos etiam Nestor lib. 8. diserte tradit in Præcocis mediam syllabam corripi, testem adducens Calphurnium. Nequid tamen lectores celem, meus Calphurnius Bononiæ excusus habet Præcoquibus. Sic & in novissimis edit. conf. Voss. Etym. p. 405.

Fetum præcox. Senec. Theb. 1.

Ingenium præcox, Quod nimis cito maturitatem consecutum est, nimisque cito videtur adolevisse. Quintil. lib. 1. cap. 3.

Maturitatem præcoquem contrahere. Columel. lib. 2. cap. 6.

Modestia præcox. Stat. 2. Silv. 1. 39.

Risus præcox. Plin. lib. 7. in præf.

Præcox, Immaturus. Enn. Annal. lib. 8. Præcox pugna est.

PRÆCŎQUUS, a, um. Adj. Idem. Martial. lib. 13. 46.

Vilia maternis fueramus præcoqua ramis, &c.

Præcoqua mala, *Avant pesches*. Columel. lib. 12. cap. 37. Uvas præcoquas quam maturissimas legito.

[illegible] Vide an Præcoqua. H. St. Verba sunt Suidæ. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Pruna.

PRÆCOQUIS pro Præcoquus. Næv. apud Non. 2. 627. Huic puellæ præcoquis libido inest. V. PRÆCOX.

PRÆCORDIA, ōrum. n. [διάφραγμα] Plin. lib. 11. cap. 37. Exta homini ab inferiore viscerum parte separantur membranis; quæ præcordia appellant, quia cordi prætenduntur, quod Græci appellaverunt Phrenas. Omnia quidem principalia viscera membranis propriis, ac velut vaginis inclusit provident natura. Cic. 5. de Fin. 92. Felix tarsus, quum is ipse annulus in præcordiis piscis inventus est. De Polycrate.
Præcordia (inquit Plin. lib. 30. cap. 5.) vocamus uno nomine Exta in homine, quorum in dolore cujuscunque partis si catulus lactens admoveatur, apprimaturque his partibus, transire in eum morbus dicitur.
Subter præcordia cupiditatem locavit Plato. Cic. 1. Tusc. 20.
Mollia. Ovid. 1. Met. 549.
Premere genibus præcordia alicujus. Ovid. 12. Met. 140.
Transit præcordia ligno fisso. Virg. 9. Æn. 413.
Præcordia sæpe poetæ pro Animo ponunt, quia Cordis receptaculum sunt. Gloss. Lat. Gr. Præcordia, [illegible], & [illegible],
Ferrea. Ovid. 10. Epist. 107.
Flagrantia. Juven. 13. Sat. 181. i. e. Commota, & irata.
Inquieta. Hor. Epod. 5. 95.
Aperit præcordia Liber. Hor. 1. Serm. 4. 89.
Dare excutienda alicui sua præcordia. Pers. 5. Sat. 22.
Movere intima. Ovid. 4. Met. 506.
Mutare præcordia, Mutare animum. Propert. lib. 2. 4. 21.
Redit in præcordia virtus. Virg. 2. Æn. 367.
Stertere totis præcordiis. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Vincta præcordia duro ferro. Tibul. lib. 1. 1. 77.

PRÆCORDIALITER, Adv. Cujus compar. apud Sarisb. Epist. 125. Præcordialius studere promereri.

PRÆCORRUMPO, [προφθείρω] ĕre. Ante corrumpere. Ovid. 4. Met. 234.

Dum tamen hanc sperat, dum præcorrumpere donis
Me cupit, &c.

PRÆCORRUPTUS, a, um. Partic. [προφθαρείς] Ovid. 9. Met. 296.

Illa quidem venit: sed præcorrupta, manumque
Quæ donare caput Junoni vellet iniquæ.

PRÆCOX, V. PRÆCOQUO.

PRÆCRASSUS, a, um. Adj. [ὑπερπαχύς] Valde crassum significat. Plin. lib. 16. cap. 8. Cortex præcrassus ac renascens.

PRÆCULCO, āre. Tertull. de Monog. cap. 10. pr.

PRÆCULTUS, V. PRÆCOLO.

PRÆCŬPIDUS, a, um. Adj. Suet. Aug. cap. 70. Pretiosæ supellectilis præcupidus.

PRÆCURRO, curri, cursum, [προτρέχω, προθέω] ĕre. Ante currere, sive Cito ante ire. Ter. Eun. 3. 2. 46. Abi præcurre, ut sint domi parata omnia. Al. Abi præ: cura ut &c. Cæs. 6. Bell. Gall. 38. Præcurrunt equites: quanto res sit in periculo cognoscunt.
Appetitus ne præcurrant rationem. Cic. 1. Off. 101. Efficiendum est, ut appetitus rationi obediant, eamque, neque præcurrant, propter temeritatem, nec propter pigritiam, aut ignaviam, deserant.
Neque hoc quicquam esset turpius, quam cognitioni & perceptioni assertionem, approbationemque præcurrere. Cic. 1. Acad. 44.
Præcurrere alicui, pro Antevertere, occupare. Cic. 3. de Orat. 228. Vobis vero illum, tanto minorem, præcurrere vix honestum est. Budæus.
Amor votis suis plerumque præcurrit, i. e. Vota sua spe & festinatione prævenit. Plin. 4. Epist. 15. ad Fundanum. Budæus.
Judicium præcurrit amicitia, tollitque experiendi potestatem. Cic. de Amicit. 63.
Præcurrere adventum alicujus in aliquem locum. Plin. lib. 6. Epist. 28. h. e. Præcedere.
Præcurrere, Præcedere, antegredi. Cic. 1. de Divin. 118. Sed ita a principio inchoatum esse mundum, ut certis rebus certa signa præcurrerent. Budæus.
Præcurrit hiemem maturitas ejus. Columel. lib. 3. cap. 2.
Ætate aliquem præcurrere. Cic. in Orat. 176. Horum uterque Isocratem ætate præcurrit, ut eos moderatione, non inventione vicerit. i. e. Præcessit.
Albis equis aliquem. Hor. 1. Serm. 7. 8.
Vita præcurrere reges & regum amicos, Vitam, meliorem & feliciorem agere. Hor. 1. Epist. 10. 31.
Hominem, plurimorum studio, atque omnium bona existimatione munitum, ut homo iners, sine officio, sine ingenio, cum infamia, nullis amicis septus, præcurrat, sine magna culpa negligentiæ fieri non potest. Q. Cic. de Petit. Cons. 22.
Præcurrere, pro Præoccurrere, ac præoccupare, quod Græci [illegible] dicunt. Lucret. 2. 327.

Illud in his rebus ne te deducere vero
Possit, quod quidam dicunt præcurrere cogor. Turneb. Adverſ. 5. 24.

PRÆCURRENS, entis. [προτρέχων] Præcursio, quam Boetius Præcursoriam causam vocat. Cic. in Partit. 7. Ut primordia rerum & quasi præcurrentia, in quibus inest aliquid argumenti. conf. 2. de Orat. 39. & 40.

PRÆCURRENTIA, æ. f. Zeno Veron. Præcurrentiæ studio convenire.

PRÆCURSIO, ōnis. f. [προδρομή] Præcurrendi actus. Cic. de Fato, 44. Itemque illi, qui ab hoc dissentiunt, confitentes non fieri assensiones sine præcursione visorum.

Quasi

Quasi prælusio atque præcursio. Plin. 6. Epist. 13.
Præcursio, pro Præcursoria causa, seu præcurrente. Cic. in Topic. 59. Alia autem præcursionem quandam adhibent ad efficiendum, & quædam afferunt per se adjuvantia, &c. Vulgo vocant, *An preallable.* Bud.

PRÆCURSOR, ōris. m. [πρόδρομος] Antecursor. Cic. 7. Verr. 107. Quem iste in decumis, in rebus capitalibus, in omni calumnia præcursorem habere solebat & emissarium. V. Liv. 26. 17. extr. conf. Salmas. de Re Mil. Rom. cap. 13.

PRÆCURSŌRIUS, a, um. Adj. Plin. 4. Epist. 13. ad Corn. Tacit. Interim quod sum præsens petiturus, hac quasi præcursoria epistola rogo. i. e. Adventum ad te meum præcurrente.
Præcursorius Iudex. Ammian. 15. 1.

PRÆCURSUS, a, um. Adj. Plaut. [Nisi temere adscriptum.

PRÆDA, æ. f. [λεία, ληΐς, λάφυρα, βούλευμα, σκῦλα, ἁρπαγή] dicitur a Pariendo, ut ait Varro lib. 5. de L. L. 36. Præda, inquit, est ab hostibus capta, quod manu parta, ut Parida Præda. Aliter paulo lib. 7. 7. ubi a prædando Prædam deduci scribit. Alii a Pretio deducunt, vel a Præ & Dari. [An a Prehendo, Prehenda, contr. Prenda, & Préda. per *e*?
Præda & Manubiæ differunt: Nam Præda dicuntur corpora ipsa rerum, quæ capta sunt: Manubiæ vero appellatæ sunt, pecunia per Quæst. Pop. Rom. ex præda vendita contracta. Est tamen, loquit Gellius non nusquam invenire ita scripsisse quosdam non ignobiles scriptores, ut aut temere, aut incuriose prædam pro manubiis, & manubias pro præda posuerint, aut tropica quadam figuræ mutationem vocabuli fecerint, quod facere concessum est, scite id periteque facientibus. Sed enim qui proprie atque signate loquuti sunt, manubias pecuniam dixerunt. Hæc Gell. lib. 13. cap. 24. extr. conf. Non. 5. 39. & Lex. Pitisc. Ovid 2. de Arte Am. 406.
Victor eras prædæ præda pudenda tuæ.
Cervus præda est canum. Ovid. 11. Met. 27.
Præda & Rapinæ. Cic. 12. Fam. 12. Quas ob res milites tuere, si eos mirifice de Repub. meritos esse animadvertis: & effice, ne quem pœniteat, Remp. quam spem prædæ & rapinarum, sequi maluisse.
Pro Lucri cupiditate. Tibull. 2. 6. 17.
Ferrea non Venerem, sed prædam, secula laudant.
Copia prædæ. Ovid. 1. Fast. 686.
Cupido cæca prædæ. Ovid. 3. Met. 620.
Captiva. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 336.
Facilis. Claud. 2. in Eutrop. 565.
Fera. Ovid. 7. Met. 31.
Feralis. Claud. de Bell. Get. 614.
Genialis. Ovid. 1. de Arte Am. 125.
Humiles. Claud. 2. in 1. Conf. Stilich. 22.
Ingens. Stat. 10. Theb. 258.
Nefanda. Ovid. 8. Met. 86.
Opima. Hor. Epod. 10. 21.
Onerosa. V. Onerosus, in ONUS.
Perpetua. V. PERPETUUS.
Recens. Ovid. 1. Amor. 2. 29.
Sordida. Martial. lib. 10. 37.
Tenera. Hor. 3. Carm. 27. 55.
Accingere se prædæ, i. e. Ad prædam. Virg. 1. Æn. 214.
Illi se prædæ accingunt, dapibusque futuris. i. e. Studiose parant. Servius. [Subaudi Dividundæ.
Adduci spe prædæ. Cæs. 4. Bell. Gall. 37.
Adservare prædam. Stat. 10. Theb. 34.
Agere. V. AGO, & seq.
Agitare. Sallust. in Jugurth. [Porte locus est cap. 20. extr. ubi tamen constanter legitur, Prædas agere.
Amittere. V. AMITTO.
Ardere amore prædæ & spoliorum. Virg. 11. Æn. 782.
Avertere. V. AVERTO.
Auctus præda. V. AUGEO.
Capta crudelissime ex fortunis alicujus præda. Cic. pro Domo, 146.
Cohibere a præda. Cæs. de Bell. Afric. 3.
Convectare prædas. V. Convecto, in CONVEHO.
Consumere. V. CONSUMO.
Ditescere præda. Lucret. lib. 5. 1248.
Divisa præda est. Senec. Agamemn. 6.
Dare. Virg. 9. Æn. 486. de Euryalo,
Heu, terra ignota, canibus data præda Latinis,
Alitibusque, jaces.
Ducere fortem prædæ. Virg. 9. Æn. 268.
Facere prædas. Cic. 5. Verr. 119. Maximos quæstus, prædasque fecisse.
Frui præda. Valer. 4. Argon. 498.
Habere prædam cum cura. Tacit. 15. Ann. 8.
Largiri prædam munifice. V. MUNUS.
Nancisci prædam. Ovid. 3. Met. 606. V. NANCISCOR.
Parta præda. Cic. 1. de Finib. 51. Quas nulla præda unquam improbe parta minuit, sed auget potius atque inflammat.
Potiri præda. Virg. 9. Æn. 363. Idem 9. Æn. 450.
Victores præda, Rutuli, spoliisque potiti.
Proponere ad prædam urbem, bona, & fortunas civium. Cic. 4. Philipp. 9.
Quærunt prædam sanguine. Ovid. 4. Trist. 4. 59.
Raptæ prædæ. Virg. 1. Æn. 214.
Sum prædæ. Cic. 7. Verr. 80. Quum ea res, non solum provinciæ saluti, verum etiam ipsi prædæ esse posset.

PRÆDACEUS, a, um. Adj. [λεῖος] ut, Pecunia prædacea. Gell. lib. 4. 18. Rectius Prædatitia. V. infra [I.

PRÆDOR, [ληΐζομαι, λεηλατέω, λαφυραγωγέω, προνομεύω, ἁρπάζω, συλάω] āri. a Præda, ut ait Varro, Diripere, & vi auferre, quemadmodum prædæ in bello solent. Cic. 3. Off. 72. Ex quo intelligitur, quoniam juris Natura fons sit, hoc secundum naturam esse, neminem id agere, ut ex alterius prædetur inscitia. Ovid. 3. de Arte Am. 419.
Ad multas lupa tendit oves, prædetur ut unam.
Arces prædari. Valer. 5. Argon. 646.
Dapes prædantur ab ore. Valer. 4. Argon. 429.
Pisces calamo prædabor. Propert. lib. 4. 2. 37.
Puella est me prædata. Ovid. 2. Amor. 3. 1.

PRÆDO, āre. veteres protulisse testatur Priscian. p. 799. Ita Vulg. Interp. passim.

PRÆDANS, antis. Plin. 9. 30. pr. Escam ex prædante capere.

PRÆDABUNDUS, a, um. Adj. Qui prædatur. Sallust. Jugurth. cap. 90. Ubi stipendium & commeatum locaverat, ire jubet: dicitque se prædabundum post paucos dies eodem venturum.
Exercitus prædabundus. Liv. 2. 26.
Sic apud Tacit. lib. 3. Ann. p. 66. edit. Germ. Qui prædabundi, aut assumendis auxiliis, vagabantur. H. St. Exstant cap. 39. pr.

PRÆDATUS, a, um. Partic. &

PRÆDATUM, i. n. Vopisc. Prob. cap. 8. Quum de prædato repertus esset equus non decorus.

PRÆDATIO, ōnis. f. Paterc. 2. 73. Latrociniis ac prædationibus infestato mari. Lactant. 5. 9. Aperta prædatione grassantur.

PRÆDATUS, ûs. m. Prædatibus abstinere. Liv. 38. 23.

PRÆDĀTOR, ōris. m. [λῃστής] Cic. 2. in Catil. 20. Quos ego utrosque, Quirites, in eodem genere prædatorum, direptorumque pono. [Proprie de eo Qui prædas agit dicitur. Liv. 2. 11. extr. Ita cæsi in medio prædatores.
Jovi Prædatori templum fuisse legimus, non quod prædæ præest, sed quod ei aliquid ex præda debebatur. Nam mos Romanorum fuit, ut bella gesturi de parte prædæ aliquid numinibus pollicerentur. Ex Serv. in 3. Æn. 223. conf. Lil. Syntag 1. p. 86.
Aprorum prædator. Ovid. 12. Met. 306.
Equus prædator. Stat. 4. Theb. 316.

PRÆDĀTRIX, īcis. f. [λῄστρια] ut, Herculei alumni prædatrix. Stat. 2. Silv. 5. 22. conf. Solin cap. 42.
Bestia prædatrix. Ammian. 26. 15.

PRÆDATŌRIUS, a, um. Adj. [λῃστρικός] ut, Naves prædatoriæ. Liv. 29. 28. Annis prope quinquaginta nullum Romanum exercitum viderant, præter prædatorias classes. Idem 34. 36.

PRÆDATĪTIUS, Adj. Idem. [λαφυρικός] Gell. lib. 13 cap 23. Ex manubiis non res corporaque ipsa prædæ demonstrat, (nihil enim captum est horum a Trajano ex hostibus) sed facta esse hæc comparataque ex manubiis, id est pecunia prædatitia, declarat.

PRÆDO, ōnis. m. [λῃστής] Qui prædatur. Proprie tamen tribuitur his, qui in mari prædantur, Græcisque Piratæ dicuntur. Gloss. Gr. Lat. Πειρατής, Prédo. Plin. lib. 16. cap. 40. Germaniæ prædones singulis arboribus cavatis navigant.
Maritimi prædones. Nepos 2. 2. 3.
Liber a prædonibus. V. LIBER, Adj.
Præda de Quovis latrocinante, vel injusto invasore, ut
Templorum omnium, atque tectorum, totiusque urbis prædo. Cic. pro Domo 140.
Acer bus prædo. Claud. 4. Conf. Hon. 359. de Arbogaste.
Decidere prædonum in turbam Hor. 1. Serm. 2. 43.
Nefarius. Cic. 3. de Orat. 3. Tanquam ab aliquo nefario prædone diriperetur patrimonium dignitatis.
Prædo, Qui hæreditatem injuste invadit. Ulpian. in l. sed etsi D. De petitione hæreditatis, Quod autem ait Senatus, eos qui bona invasissent: loquitur de prædonibus, id est de iis, qui quum scirent ad se non pertinere hæreditatem, invaserunt bona scilicet, quum nullam causam haberent possidendi. Et paulo post, De eo autem loquitur Senatus, qui ab initio mente prædonis res hæreditarias apprehendit. Budæus.

PRÆDŌNŬLUS, i. m. [λῃστίδιον] dimin. Festus, Prædonulos [Greek illegible], Cato dixit in Epistolis: Quia sæpe utiles videntur prædonuli.

PRÆDŌNIUS, a, um. Adj. Ulp. l. 3. §. 3. Dig de Hæred. pet. Prædonio more versari cœpit.

PRÆDŌCĬNIUM, i. n. ut Latrocinium, apud Pontanum in Antonio, ubi Macrobium Virgilium accusantem ridet. Vide locum in libro de Criticis. H. St. En verba Pontani fol. 79. b. Aldi, Nam nec Latini per id tempus mercaturam navibus exercebant, nec Æneas piraticam, ut per causam prædocinii excitari bellum potuisset.

PRÆDAMNO, [προκαταγινώσκω] āre. Prius damnare, sive Præjudicio condemnare. Suet. August. cap. 56. Sin deesset, destituere ac prædamnare amicum existimaretur. Lactant. 5. 4. Non licet prædamnari quenquam incognita causa.

PRÆDAMNĀTUS, a, um. Partic. ut, Prædamnata spe dimicandi. Liv. 27. 15. i. e. Præcisa. Idem 4. 41. extr.

PRÆDAMNATIO, ōnis. f. Tertull. Apol. cap. 26. & de Habit. Mulier. cap. 4.

PRÆDĔLASSO, [προκαταπονέω] āre. Ante delassare. Ovid. 11. Met. 730.
— quæ primas æquoris undas
Frangit, & incursus quæ prædelassat aquarum.

PRÆDENSUS, a, um. Adj. [πολύδασυς] Valde densus. Plin. lib. 18. cap. 18. Culter vocatur, prædensam, prius quam proscindatur, terram secans.

PRÆDES, V. PRÆS.

PRÆDESTĪNO, āre. Præordinare. Nepos in Eumene cap. 2. extr. Primus Leonnatus Macedoniam præoccupare prædestinaverat. In emendatis codd. Destinaverat. Prudent. Cath. 11. 67.

PRÆDESTINANS, antis. Partic. Liv. 45. 40. extr. Quos prætextatos curru vehi cum patre, sibi ipsos similes prædestinantes triumphos, oportuerat. De Pauli Æmilii filiis, qui prematura morte patris triumphum funestaverant.

PRÆDESTINĀTUS, a, um. [ὁρισθείς] Partic. Novatian. de Trin. cap. 24. Vulg. Interp. Rom. 1. 4.

PRÆDESTINATIO, ōnis. f. Definitur ut sacræ Scripturæ docent, liberum esse Dei consilium, quo & humanum genus, & singulas mundi partes pro immensa sua sapientia & justitia incomprehensibili moderatur. V. Augustinum lib. de Prædest. sanct. Vox frequens apud Ecclesiasticos.

PRÆDĪCO, [κηρύττω, ἀναγγέλλω, ὑμνέω] āre. Aperte, seu publice dicere, celebrare, vulgare, palam commemorare, laudare. Ter. And. 3. 1. 7.
Quid ego audio? actum est, siquidem hæc vera prædicat. Idem Eun. 4. 4. 54. Utrum taceamne, an prædicem. Cic pro Lege Manil. 22. Quam prædicant in fuga fratris sui membra in his locis, qua se parens persequeretur, dissipavisse. De Medea.
Repulsam alicujus alteri. Cic. pro Planc. 5.
Monere & Prædicare. Liv. 2. [An Prædicere? Locum non reperi.
Dicere & Prædicare. Cic. pro Cæcin. 25. In Æbutium hoc dicit, armatos homines

homines fuisse: de se autem hoc prædicat, Antiocho Æbutii servo imperasse, ut, &c.
Prædicare palam. Cic. 9. Att. 11. Prædicat palam, & militibus ostendit, se largitione ipsa superiorem, quam hunc fore.
Prædicat præco, Dum aliquid palam promulgat & pronuntiat. Plaut. Bacch. 4. 7. 16.
Atque in eo ipso astas lapide, ubi præco prædicat. V. PRÆCO.
Victorem sa sos voce prædicare. Cic. 5. Fam. 12.
Prædicare ex Tribunali. Cæs. 2. Bell. Civil. 18.
Prædicare, tantundem sæpe ac Celebrare, Laudare, Gloriari.
Ferre & Prædicare. Cic. pro Arch. 21. Nostra semper feretur & prædicabitur L. Lucullo dimicante cum interfectis ducibus depressa hostium classis, & incredibilis apud Tenedum pugna illa navalis.
Prædicari de aliquo. Cic. pro Arch. 26. Et in eo ipso, in quo prædicationem nobilitatemque despiciunt, prædicari de se ac nominari volunt.
Prædicare de se ipso, Gloriari. Cic. 1. Off. 137. Deforme etiam est, de seipso prædicare, falsa præsertim, &, cum irrisione audientium, imitari militem gloriosum.
Gloriosius de se ipso prædicare. Cic. pro Domo, 93.
De se vera cum gloria aliquid prædicare. Cic. in Pison. 2.
Honorate, & honorifice, & graviter multa de aliquo. Cic. 11. Philipp. 33.
Virtutem alicujus optime prædicare. Cic pro Arch. 20.
Prædicare miris laudibus. Plin. lib. 25. cap. 5.
Glorianda, prædicanda, & præ se ferenda beata vita. Cic. 5. Tusc. 50.
PRÆDICANS, antis. Partic. Sallust. Catil. cap. 48. Crassum ego prædicantem audivi. Cic. 5. Fam. 13. Ignosces mihi aliquid de me ipso prædicanti.
PRÆDICĀTUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Arbor bistoriis alicujus prædicata. Plin. lib. 12. cap. 17.
PRÆDICATIO, ōnis. f. Plin. lib. 35. cap. 3. Affirmant vana prædicatione, ut palam est. Idem lib. 20. cap. 10. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, &c.
Factum est tua prædicatione, ut tantum ei debere viderere. Cic. 9. Att. 13.
Prædicatio, Palam commemoratio facta. Cic. 2. Verr. 2. Homo vita atque factis, omnium jam hominum opinione damnatus, pecuniæ magnitudine, sua spe ac prædicatione absolutus. Budæus.
Beneficiorum alicujus prædicatio, non grata potius, quam arrogans. Cic. de Aresp. Resp. 16.
Societatis nefariæ prædicatio. Cic. 5. Verr. 140. Cogit Scandilium Apronio, ob singularem improbitatem atque audaciam, prædicationemque nefariæ societatis, HS V millia mercedis nomine, ac præmii dare.
In statu mediocri sermonis ac prædicationis res alicujus esse. Cic. 1. Q. frat. 33. Quod si in mediocri statu sermonis ac prædicationis nostræ res essent, nihil abs te eximium, nihil præter aliorum consuetudinem postularetur.
Acerba prædicatio præconi futura est. Cic. 2. de Lege Agrar. 47.
Despicere prædicationem, nobilitatemque. V. Prædicare de aliquo, in ipso verbo.
PRÆDICĀTOR, ōris. m. [illegible] Cic. pro Corn. Balb. 40. Qui sui facti, sui judicii, sui beneficii voluit me esse, ut apud eosdem vos, judices, nuper in alia causa fuerim, & prædicatorem, & auctorem.
Te prædicatore & teste. Cic. 1. Fam. 9. Quanquam & Pompejo plurimum, te quidem ipso prædicatore ac teste, debebam.
Prædicator, apud Ecclesiasticos. Qui concionatur; sicut Prædicatio est Concio. Tertull. adv. Marc. 4. 8. Christus præmiserat utique digniores prædicatores.
PRÆDICĀTRIX, īcis. f. Tertull. de Anima, cap. 46. Hæc species summarum prædicatrix potestatum.
PRÆDICĀBILIS, e. Adj. [illegible] Palam dicendum & gloriandum. Cic. 5. Tusc. 49. Nec in misera vita quicquam est prædicabile, aut gloriandum, nec in ea quæ nec misera sit, nec beata.
PRÆDICĀMENTUM, i. n. [illegible] Prædicamenta vulgo vocantur, quæ Quintilianus Elementa decem appellat, circa quæ versari videtur omnis quæstio; lib. 3. cap. 7.
PRÆDICĀTŌRIUS, a, um. Adj. Salvian. lib. 3. contr. Avarit. Verba prædicatoria.
PRÆDICĀTĪVUS, a, um. [illegible] Vox Philosophica. Apul. de Syllogismo pr. Propositio prædicativa, quæ etiam Simplex est, ut si dicamus, Qui regnat beatus est. Cui opponit ibidem Substitutivam, sive Conditionalem.
PRÆDĪCO, xi, ctum, [illegible] ĕre. Ante, sive prius dicere. Ter. And. 1. 1. 19.
— hoc primum in hac re prædico tibi,
Quas credis esse has, non sunt veræ nuptiæ. Cic. 2. Verr. 36.
Moneo, prædico, ante denuntio, &c.
Id temporis illos ad me venturos aliquibus prædixeram. Cic. 1. in Catil. 10.
Prædicere aliquid præ omnibus. Virg. 3. Æn. 436.
Prædicere & Respondere. Cic. de Arusp. Resp. 29. Quis est, qui id non totum in istius ludos prædictum & responsum esse fateatur?
Monere, prædicere, portendere. Cic. de Arusp. Resp. 53. Quum dii immortales monent de optimatium discordia, de clarissimorum & optime meritorum civium dissensione prædicunt: quum principibus periculum cædemque portendunt, in tuto locant, &c.
Bellum non obscure nobis paulo ante prædixerunt aruspices. Cic. de Arusp. resp. 18.
Defectiones Solis in multos annos prædicuntur. Cic. 2. de Divin. 17.
Futura prædicere & intelligere. Cic. 1. de Divin. 2. Nepos 25. 16. 4.
Hos mihi prædixit luctus. Virg. 3. Æn. 713.
Necem prædico tibi. Tibul. lib. 2. 5. 48.
Genus prædicendi Chaldaicum repudiavit Scylax. Cic. 2. de Divin. 88.
Prædicere, pro Denuntiare, & protestari. Pomponius in l. si tamen. §. penult. D. de ædil. edict. Quum redhibitoria actione de sanitate agitur, permittendum est de uno vitio agere, & prædicere, ut si quid aliud postea de eo apparuisset, de eo iterum ageretur. Nepos 2. 7. 3. Collegas suos jussit proficisci, eisque prædixit, ut ne, &c.
PRÆDĪCENS, entis. Partic. [illegible] Cic. 6. Fam. 6. Quo in bello nihil adversi accidit, non prædicente me.
PRÆDICTUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Defectiones Solis & Lunæ in omne posterum tempus cognitæ prædictæque sunt. Cic. 2. de Nat. Deor. 153.

Prædictus, pro Supredicto. Quintil. lib. 10. cap. 1. p. 900. Burm. Theopompus his proximus, ut in historia prædictis minor, ita oratori magis similis.
Prædicta hora, Præstituta. Suet. Claud. cap. 8. pr. Si paulo serius ad prædictam cœnæ horam occurrisset.
Prædicto, Absolute. Tacit. 16. Ann. 33. 3. Montanus patri concessus est, prædicto, ne in Repobl. haberetur. h. e. Quum prædictum esset.
PRÆDICTUM, i. n. [illegible] pro Prædictione. Cic. 2. de Legib. 33. Augurum prædictis multa incredibiliter vera cecidisse.
Natalitia prædicta. Cic. 2. de Divin 88. Sic isti disputant, qui hæc Chaldæorum natalitia prædicta defendunt. V. Tetartemorion, in TETTARA.
Vatum prædicta. Cic. 2. de Legib. 30. Ad interpretanda alii prædicta vatum. Subaudi Constituti. Virg 4. Æn. 464.
Multaque præterea vatum prædicta priorum
Terribili monitu horrificant.
PRÆDICTIO, ōnis. f. [illegible] Quod prædicitur, sive prænuntiatur, vel prædivinatur. Cic. 2. de Nat. Deor. 7. Prædictiones vero & præsensiones rerum futurarum. Idem 1. de Divin. 14. Ex quo genere sæpe hariolorum etiam & vatum furibundas prædictiones.
Prædictio & notatio cujusque vitæ ex natali die. Cic. 2. de Divin. 87.
Mali prædictio tum probatur, quum ad prædictionem cautio adjungitur. Cic. 2. de Divin. 54.
Fatorum veteres prædictiones. Cic. de Aresp. Resp. 18.
Divina prædictio. Cic 1. de Divin. 95. Quis rex unquam fuit, quis populus, qui non uteretur prædictione divina? Plin lib. 7. cap. 37. Astrologia Berosus, cui ob divinas prædictiones Athenienses publice &c.
Habet fidem nostra prædictio. Cic. 6. Fam. 6.
PRÆDICTĪVUS, a, um. Adj. [illegible] Cæl. Aurel. Acut. 1. 12. Libro prædictivo.
PRÆDISCO, dĭdici, [illegible] ĕre. Ante discere. Plin. lib. 18 cap. 24. Et confitendum est cælo maxime constare ea, quippe Virgilio jubente prædisci ventos ante omnia. Virg. 1. Georg 51.
Ventos & varium cæli prædiscere morem,
Cura sit. Hos versus citat & Columel. lib. 1. cap. 4.
Prædiscere & meditari aliqua. Cic. 1. de Orat. 147.
PRÆDĪTUS, a, um. Adj. de quo sic Valla, Præditus sum (inquit) bono dicitur, & præditus sum malo: sicut Affectus sum malo, & affectus sum bono. i. e. (ut breviter magis, quam optime dicam) Habeo bonum, & habeo malum. ut, Præditus sum humanitate, virtute, divitiis, dignitate, viribus: qui sermo est usitatissimus. Nunquam tamen cum Ablativo & præpositione A vel Ab, ut fit in Affectus, veluti, Ego sum a rege magnis honoribus affectus: non autem, Sum præditus a deo magnis viribus. De malo rarius. Cic. pro Sull. 7. Nisi vero me unum vis ferum præter ceteros, me asperum, me inhumanum existimari, me singulari immanitate, & crudelitate præditum. Idem pro Rabir. perd r. 21. Confectus senectute, præditus morbo. Correctiora autem exemplaria habent Præpeditus, vel Perditus. Hactenus Valla lib. 5. 15. [Verum ex subjectis exemplis apparet, non minus frequenter pæne de malo, ac de bono, veteres usurpasse.
Ætate præditus. Cic. 5. Verr. 62. Homo quid ageret, taceret, responderet, quid faceret denique, illa auctoritate, & ætate præditus, nesciebat.
Amentia & audacia. Cic 4. Verr. 104.
Animo & sensibus præditus mundus. Cic. 1. de Nat. Deor. 18.
Arte nulla, aut humili aliqua præditus, & mediocris homo. Cic. pro Arch. 10.
Audacia. Cic. pro Rosc. Com. 4.
Auctoritate & miseria. Cic. 7. Verr. 108. Al. Perditum.
Auctoritate præditus & potestate. Cic. pro Rosc. Amer. 154.
Beneficiis summis maximisque rebus gestis, summo ingenio & prudentia præditus C. Curio. Cic. pro Lege Manil. 68.
Bonitate singulari & modestia. Cic. pro Domo 110.
Cupiditate singulari, audacia, scelere præditus homo. Cic. 1. Verr. 6.
Dignitate magna præditus puer. Cic. 2. de Invent. 2.
Divinitate præditæ imagines. Cic 1. de Nat. Deor. 121.
Gloria ingenii summa. Cic. pro Arch. 10.
Judicio minus firmo. Cic. in Orat 24.
Levitate præditus, egestate, perfidia. Cic. pro Flacc. 18.
Luctu præditus miser. Cic. pro Rosc. Amer. 23.
Magistratu summo præditus vir. Cic. 6. Verr. 86.
Medicamentis præditum cornu. Plin. lib. 8. cap. 32. De cornu cervi.
Mente præditus. Cic. 4. Acad. 126.
Mente divina & consilio præditi homines. Cic. 2. de Lege Agrar. 89.
Sapiens & alta mente præditus homo. Cic. pro Milon. 21.
Metu parvo præditus. Cic. 5. Tusc. 41.
Multitudine infinita, varietate admirabili præditi siderum errores. Cic. de Univers 29.
Natura immortali. Lucret. lib. 1. 237.
Opibus parvis ac facultatibus. Cic. 1. Verr. 69.
Ornamentis honoris, fortunæ, virtutis, ingenii præditus vir. Cic. pro Lege Manil. 51.
Potestate summa præditus vir. Cic. pro Domo 110.
Prudentia & exercitatione præditus vir. Cic. pro Cluent. 84.
Religione summa & auctoritate præditus homo. Cic. pro Cluent. 53.
Sacerdotio amplissimo. Cic. 8 Att. 3.
Sapientia præditus prope singulari. Cic. 4. Fam. 3.
Scelere præditus homo. Cic. 1. Verr. 6.
Sensu divino. Lucret. lib 5. 145.
Spe optima. Cic. pro Flacc. 2. Unum illud intelligo, quod Prætor in rejectione judicum judicavit, eum spe istum fuisse præditum, ut omnem rationem salutis in pecunia poneret.
Spe summa & animi & ingenii præditus adolescens. Cic. 2. Philipp. 46.
Studio optimo, judicio minus firmo præditos docere, non alienum est. Cic. in Orat. 24.
Studiis rectissimis atque optimis artibus præditus adolescens. Cic. pro Cœl. 24.
Studio venandi, vel pilæ præditus. Cic. de Amicit. 76.
Studiis litterarum doctrinaque. Cic. 13. Fam. 31.
Tumore præditum, deformatum & decoloratum corpore mortuum constat esse. Auctor ad Heren. lib 2. 44.
Virtute singulari, constantia, gravitate præditus vir. Cic. pro Domo, 29.
Vitia

Digitized by Google

Vitio perspicuo & grandi præditum posuimus exemplum. Cic. 1. de Invent. 88.

Prædives, itis. Adj. [πολυπλουτος] Valde dives. Plin. lib. 34. cap. 3. Receptus in aborum, mox in testamentum, prædives.
Aula prædives. Claud. 2. in Ruff. 140.
Cornu prædives. Ovid. 9. Met. 91.

Prædivino, [προμαντεύομαι] āre. Divinare. Plin. lib. 11. cap. 10. Prædivinant enim apes ventos, imbresque. Plaut. Truc. 2. 3. 17.
— vident jam quasi vulturii, triduo
Prius prædivinant, quo die esuri sient.
Prædivinando, Gerund. Varro de L. L. lib. 5. 7. Qui futura prædivinando soleent fari, fatidici dicti.

Prædivinatio, ōnis. f. [προμαντεία] Plin. lib. 8. cap. 25. de Crocodilo, Parit ova quanta anseres, eaque extra eum locum transferens semper incubat prædivinatione quadam, ad quem summo auctu eo anno egressurus est Nilus.

Prædivinus, a, um. Adj. [ζάθεος] Valde divinum significat. Plin. lib. 37. cap. 10. Promittitur prædivina somnia repræsentare.

Prædiator, **Prædiatorius**, **Prædiatus**, **Prædiolum**, **Prædium**, V. præs.

Prædo, onis. m. V. præda.

Prædoceo, ocui, ēre. Prudent. Cathem. 12. 78.
— & myrrheus
Pulvis sepulchrum prædocet.

Prædoctus, a, um. Partic. Sallust. Jugurth. cap. 94. Prædocti a duce. Plin. lib. 18. cap. 34. Prædoctus esto.

Prædomo, ui, [προδαμάζω] āre. Ante domare, sedare, comprimere. Senec. Epist. 114. Et omnes casus antequam exciperes, prædomuit meditando.

Prædor, āri. V. præda.

Prædūco, xi, ctum, [ἐμπροσθεν ἄγω] ĕre. Ante ducere. Plin. lib. 35. cap. 16. Probatur mollius, & quod si ære præducantur, violaceum reddit colorem.
Fossam præducere. Tacit. 14. Ann. 32. Sil. 10. 411.
Præducere fossam homini obsesso, pro Fossa circumvallare. Senec. lib. 2. de ira, 8.
Vallum præducere. Tacit. 14. Ann. 32.

Præductal, vel **Præductale**, vel etiam **Præductile**, is. n. in Gloss. Lat. Gr. Præductal. [illegible], erat Stilus vel plumbum, quo lineæ præducebantur in membrana ad scripturam dirigendam. V. Salmas. ad Solin. 645.

Præductorius, a, um. Adj. ut, Lora præductoria. Cato de R. R. cap. 135.

Prædulcis, e. Adj. [πολυγλυκὺς] Valde dulcis. Plin. lib. 12. cap. 5. Fructus per folia solibus coctus prædulci sapore.
Luxuries prædulce malum. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 132.
Esse aliis quidpiam prædulce. Lucret. lib. 4. 639.
Tyrrhenæ volucres nautis prædulce minantur. Stat. 5. Silv. 3. 82.

Prædūro, [ἐπισκληρόω] āre. Valde durum facere. Columel. lib. 3. cap. 11. extr. de rubrica, Verum, est in opere difficilior, quod neque humentem fodere possis, quod sit glutinosissima: nec nimium siccam, quia ultra modum præduratur. Vetus exemplar habet Prædura. Apic. 8. 1. extr. Adipes phasiani præduranto. Idem 7. 8. Lumbuli prædurentur.

Præduratus, a, um. Partic. Plin. lib. 23. cap. 7. Aliqui myrrha adjecta & cupresso præduratum vas sole torrebant.

Prædūrus, a, um. Adj. [ἐπίσκληρος] Valde durus. ut,
Æras prædura, cui opponitur Tenera. Colomel. lib. 6. cap. 2. [V. Suet. Galb. 22.
Corpora. Virg. 2. Georg. 531.
Gemma prædura. Plin. lib. 37. cap. 10.
Labor. Valer. 1. Argon. 235.
Os prædurum. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Tempora prædura fregit nodoso robore. Ovid. 12. Met. 349.
Viribus prædurus. Virg. 10. Æn. 749.

Præmineo, ēre. Tacit. 12. Ann. 12. pr. Cassius ceteros præminebat peritia legum. al. Præminentes. August. Confess. 6. 9. Ad cancellos plumbeos qui vico argentario desuper præminent. al. Præminent.

Præminentia, æ. f. Claud. Mamert. 1. præf. Ad ungoni præminentiam spectare.

Præeo, ivi, itum, [προάγω, προέρχομαι, προηγέομαι] īre. Ante ire. Liv. 2. 6. Præierat Aruns Tarquinius filius regis, rex ipse cum legionibus sequebatur. Sed emendati codd. exhibent Præerat, ut sententia postulat.
Jure præire. Varr. de L. L. lib. 4. 14. Prætor dictus, qui præiret jure & exercitu, a quo Lucilius, Ergo Prætorum est ante præire. Idem rursus §. 16. In re militari Prætor dictus, qui præiret exercitui. [Nec in jure tamen, nec in exercitu præibat, sed præerat Prætor. Jure præire alioqui est, vel Legitime præcedere, vel Jure potiore esse.
Præire verba dicebant veteres, Quum solenne carmen aliquod, canendum antequam, aut fœdus feriretur, aut execratio piaculi gratia per Pontificem vel sacrificulum, aut alium magistratum fieret, magistratus primo pronuntiabat. Budæus. Præire, est Verba præfari, ut alter subsequatur, & dictata verba pronuntiet. Liv. 8. 9. Agedum, Pontifex publicus Populi Rom. præi verba, quibus me pro legionibus devoveam. Idem 31. 17. Præeuntibus execrabile carmen sacerdotibus.
Carmen præire alic. Valer. Max. lib. 4. cap. 1. exemp. 10. de Africano posteriore, Qui Censor, quum lustrum conderet, inque solito fieri sacrificio scriba ex publicis tabulis solenne ei precationis carmen præiret, quo dii immortales, ut Populi Rom. res meliores amplioresque facerent, rogabantur: Satis (inquit) bonæ ac magnæ sunt: itaque precor ut eas perpetuo incolumes servent. Præiret, i. e. Recitaret, & quasi prælegeret.
Obsecrationem præire, pro Dictare. Suet. Claud. cap. 22.
Præi verbis quod vis. Al. Quid vis. I. e. Dic verba, in quæ vis me jurare. Plaut. Rud. 5. 2. 48. De jurejurando enim agitur.
Præire de scripto. Budæus, Præire hodie verba damnationis actuarii, aut eorum vicarii carnifici solent, quum damnati facinorosi ad supplicia trahuntur, sed de scripto id faciunt. Id enim De scripto præire dicitur. Plin. lib. 28. cap. 2. Vidimus certis precationibus obsecrasse summos

magistratus, & ne quid verborum prætereatur, aut præposterum dicatur, de scripto præire aliquem. Budæus. conf. præfari.
Voce præire alicui quid judicet, Præcipere. Cic. pro Milon. 3. Qui hesterna eadem concione incitati sunt, ut vobis voce præirent, quid judicaretis.
Mihi præire digneris, quid me putes observare debere. Plin. 10. Epist. 56. Al. 48. extr. In emendatis tamen libris Præcipere legitur.
Præire alicui de re aliqua, Docere ipsum rem, Erudire. Gell. lib. 14. cap. 2. Sed si de omni quoque officio judicis præire tibi me vis, nequaquam est vel loci hujus, vel temporis.
Præeunt discipulis præceptores. Quintil. lib. 2. cap. 5. Non videntur suffectura tempora, si legentibus singulis præire semper ipsi velint. h. e. Ante pronuntiare, & prædictare & prælegere. Nam statim sequitur, Et hercle prælectio.

Præiens, euntis. Partic. [προηγούμενος, προηγητικός] Ovid. ad Liv. 408. correpta, ob seq. vocalem, diphthongo, exemplo Græcor.
Et venis, stella non præeunte, dies.
Præeunte natura deduci ad cognitionem aliquam. Cic. 2. de Fin. 58.

Præfacilis, e. Adj. [πάνυ ῥᾴδιος] Valde facile. Plaut. Epid. 5. 2. 21.
— te profecto, Apœcides,
Nihil moror mihi. P. de præfacili exoras, Epidice. Ita MSS. V. Taubm. oct. p. 538. Al. Facile exoras.

Præfamen, **Præfamino**, V. præfari.

Præfāris, vel præfare, præfatus sum, [προλογίζω, φροιμιάζω, προοιμιάζω] præfari. Ante fari, proloqui. Columel. in præf. Quas ordine suo tunc demum persequar, quum præfatus fuero, quæ reor ad universam disciplinam maxime pertinere. Cic. de Univers. 31. Sed hæc satis sunt dicta nobis, quæ de deorum, qui cernuntur, quique sunt orti, natura præfati sumus, habeant hunc terminum. Hic pro simplici videtur positum, i. e. Fati & locuti.
Africam præfari. Plin. lib. 28. cap. 2. Attalus affirmat, scorpione viso, si quis dicat duo, cohiberi nec vibrare ictus. Et quoniam scorpio admonuit, in Africa nemo destinat aliquid, nisi præfatus Africam. In ceteris vero gentibus deos ante obtestatur ut velint. His postremis verbis declarat is ipsum Plinius.
Carmen præfari, Præire. Liv. 5. 41.
Divus præfatus solio rex infit ab alto. Virg. 11. Æn. 305. More antiquo, nam majores nullam orationem nisi invocatis numinibus, inchoabant. Nec hoc de antiquis illis exordiis interpretandum censeo, quibus orationes auspicari solebant veteres oratores, ut, Deus immortales, judices, precor, deasque omnes, &c. Sed de precatione, quam facere, antequam concionarentur, aut in senatu loquerentur, solebant. Id ex ea concione intelligi potest, in qua Gracchus occisus est, de qua sic Cornificius (ad Herenn. 68.) scribit, Quum Gracchus deos inciperet precari, cursim isti impetum faciunt. i. e. Quum, antequam populum alloqueretur, precaretur deos. Turneb. 24. 13.
Honorem præfari; est quum quid turpe dicturi, solemus duobus aut tribus verbis præfari, hoc pacto, Si commemorare fas est, Honore dicto, Honor sit auribus, & hujusmodi. Cic. 9. Fam. 22. Nos autem, ridicule, si dicimus, Ille patrem strangulavit, honorem non præfamur: sin de Aurelia, aliquid, aut Lollia, honos præfandus est. conf. Plin. lib. 7. cap. 51. & Borrich. Vind. p. 187.
Pacem præfari. Stat. 2. Achil. 53.
Præfari aliquem in scribendo opere. Plin. lib. 8. cap. 16.

Præfāmino, pro Præfator. Cato de R. R. cap. 141. Janum Jovemque vino præfamino. Quod autem sequitur, Sic dicito, delendum est. Hoc enim ab illis summissum est, qui Præfaminum vinum adjectionis more dici censuere, aut interpretationem adscripsere. Turneb. 15. 14. [Sed vellem etiam docuisset nos, quid sit Vino præfari. Suspicor Varronem, sicut & codd. nonnulli habent, Vivo præfamine reliquisse. Quod tantundem est ac si Viva voce præfando dixisset.

Præfans, antis. Partic. [προλογίζων] Catul. Argon. 62. 382.
Talia præfantes quondam felicia Pelei
Carmina; divino cecinerunt pectore Parcæ.

Præfandus, a, um. Partic. Præfandi humoris effluvium. Plin. lib. 7. cap. 51. pr.

Præfātus, a, um. Partic. pass. Quintil. lib. 8. cap. 3. In præfata videmur incidere. conf. Vopisc. Aurel. 1. Apic. 4. 5. Cucurbitæ jam præfatæ.

Præfatum, i. n. Symmach. 6. Epist. 3. Præfato opus est, si ardua postulentur.

Præfatio, ōnis. f. [πρόλογος, προοίμιον] Id quod præloquimur antequam ad rem veniamus. Cic. 5. Verr. 187. Quæ porro præfatio tua donationis fuit?
Adhibere præfationem. Suet. in Claud. cap. 25.
Dare præfationem. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Præfationes. Cajus in l. D. de origin. juris.
Præfatio, alia significatione. Varr. 6. de L. L. 3. extr. Utrumque ostendit a præfatione præficam dictam. Al. A præfectione. [Quod eo probabilius mihi videtur, quod ea, quæ a Fando deducantur, sigillatim alio loco, nempe 5. 7. proposuit. Unde & sec. verr.
Præfatio ultionis, i. e. Titulus supplicii. Val. Max. 6. 3. 1. Cujus justæ ultionis nimirum hæc præfatio fuit, &c.

Præfatiuncula, æ. f. Hieronym. Epist. 89. 6.

Præfatus, ūs. m. Symmach. 10. Epist. 29. Comperit meo præfatu. i. e. Prædictione mea.

Præfāmen, inis. n. Symmach. 2. Epist. 34. Recordaris hoc te præfamine epistolam texuisse. conf. præfamino.

Præfectus, V. præficio.

Præfēcundus, a, um. Adj. [πολύγονος] Valde fecundum significat. Plin. lib. 16. cap. 27. Omnia autem celerius senescunt præfecunda. [Videtur intelligere Nimis cito fecunda, præcocia.

Præfĕro, fers, tuli, latum, [προφέρω] ferre. Ante ferre. Ovid. 2. Fast. 336.
Et præfert cautas, subsequiturque manus. i. e. Ante se manus fert, ut solent ii, qui in tenebris ambulant.
Facem manu præferre. Cic. 6. Verr. 74. Sinistra manu retinebat arcum, dextra ardentem facem præferebat.
Facem præferre ad libidinem, alicui, Translate. Cic. 1. in Catil. 13. Cui

Digitized by Google

tu adolescentulo, quem corruptelarum illecebris irretisses, non ad audaciam ferrum, ad libidinem facem prætulisti?

Lumen præferre. Cic. Anmq. iret in exsil. 9. Vos vos obtestor, dii immortales, qui meæ menti lumina prætulistis, quum consensum exstinxi conjurationis.

Opem præferre. Stat. 6. Theb. 476. Præ, hoc loco nihil significare videtur, sed augere tantum. [Nisi Nec prætulit ullam frater opem, pro Nec ostendit, Obtulit dictum est.

Opinio præfertur, pro Jactatur. Cæs. 1. Bell. Civil. 47. pr. Sed hæc ejus diei præfertur opinio, ut se utrique superiores discessisse existimarent. [Hic videtur dictum, pro Potior, seu Verior habetur.

Tædas præferre. Cic. 6. Verr. 106.

Præferre. [[illegible]] pro Præ se ferre, Ostendere. Plin. 1. Epist. 22. In summa, non facile quis quenquam ex istis, qui sapientiæ studium habitu corporis præferunt, huic viro comparavit.

Avaritiam præfere, qui societatem coieris de municipiis, cognatique fortunis cum alienissimo. Al. Præ te fers. Cic. pro Rosc. Am. 87.

Sensus aperte præferre. Cic. 10. Fam 8. Moriendi vero nosmet ipsi fuimus aucto exercitu auxiliisque multiplicatis: ut, quum præferremus sensus aperte, tum etiam, invitis quibusdam, scirt quid defensori effamus non esset periculosum.

Vultus tuus nescio quod ingens malum præfert. Curt. 4. 10. 26.

Præferre, [[illegible], [illegible]] Præponere. Liv. 1. 2. pr. Turnus rex Rutulorum, cui pacta Lavinia ante adventum Æneæ fuerat, prælatum sibi advenam ægre patiens, simul Æneæ, Latinoque bellum intulerat. Ovid. 4. Met. 56.

Altera, quas Oriens babuit, prælata puellis.

Se aliis præferre. Cic. 2. de Orat. 342.

Jus imperii amori patrio præferre. Cic. 1. de Finib. 24.

Salutem Reipublicæ suis commodis præferre. Cic pro Lege Manil. 71.

Hominem a se ortum hominibus nobilissimis, omnibus honoribus præferre. Cic. 6. Philipp. 17.

Bonitate præfertur. Plin. lib. 12. cap. 27.

Præferre, cum Infinitivo. Columel. lib. 1. cap. 3. Ut mali prætulerint carere poematibus.

Præferre est etiam Anticipare. Liv. 39. 5. Triumphare mense Januario statuerat, sed quum audisset cos. Æmilium, &c. ipsum ad impediendum triumphum Romam venientem, ægrum in via substitisse: ne plus in triumpho ostaminum, quam in bello haberet, prætulit triumphi diem. conf. Turneb. Advers. 30. 25.

Prælatus, a, um. Partic. ut, Prælatus honor. Virg. 5. Æn. 541. V. supra.

Prælatus apud Suet. in Vitellio cap. 2. Prælatus alioqui. Hinc Gall. *Prélat*, qui in electione aliis est prælatus, & quidem Prælatus hac vel illa re, i. e. Ob hanc vel illam rem. H. St. Exempla hujus constr. in ipso verbo habes. Apud Suet. vero in emendatis libris Prælautus legitur.

Prælatio, ōnis. f. Val. Max. 7. 8. 4. Prælatio contumeliosa videri posset. Charis. lib. 1. cap. de gradibus. Prælatio omnium.

Prælātor, ōris. m. Tertull. de Pudic. cap. 2.

Præfĕrĭcŭlum, i. n. Vas æneum sine ansa patens, veluti pelvis, quod præferre in sacrificiis solebant veteres. Festus. conf. omnino Lex. Pitisc.

Præfĕrox, ōcis. Adj. [[illegible]] Valde ferocem significat. Liv. 9. 36. pr. Mitis legatio, ni præferoces legatos, Gallisque magis quam Romanis similes, habuisset. Ibid. lib. 3. Præferocis animi. conf. Suet. Cæs. cap. 35.

Præferrātus, a, um. Adj. [[illegible]] Quod ferrum habet in cacumine. Plin. lib. 18. cap. 10. Quippe & Hetruria spicam farris tosti pinsente pilo præferrato, fistula serrata, & stella intus denticulata, ut nisi loeenti pinsant, concidantur grana, ferroque frangantur.

Præferratus, Ferro vinctus. Plaut. Pers. 1. 1. 22.

— plusculum annum

Fui præferratus apud molas Tribunus vapularis.

Præfertĭlis, e. Adj. Valde fertilis. Prudent. adv. Symmach. 1065.

— quoniam præfertile germen

Luxuriat. Alcim. Avit. 5. 119.

— præfertilis ubere terra.

Præfervĭdus, a, um. Adj. [[illegible]] Valde fervidum significat. Columel. lib. 3. cap. 1. Et omni declinatione mundi, nisi tamen glaciali vel præfervida, cura mortalium respondet.

Ira præfervida. Liv. 9. 18.

Præfestīno, [[illegible]] āre. Ante tempus festinare. Gallice, *surhaster*. Plaut. Rud. 1. 2. 31.

Qui præfestinet, ubi herus adsit, præloqui. Liv. 23. 14. Concedendo plebi Senatum, ubi velint defectutus se, ne deficere præfestinarent effecisse.

Præfestinare, Tacito 5. Ann. 10. 4. est Festinando præcurrere, Igitur quæ vera seu falsa prætariret, Toronæum Thermæumque sinum præfestinans, mox Eubœam, &c. evadit.

Præfestīnātus, a, um. Partic. [[illegible]] Ovid. de Nuce 98.

Et tamen invenias, qui me jaculatur, & icta

Præfestinato munus inane petat.

Opus præfestinatum. Columel. lib. 11. cap. 1.

Præfestīne, Adv. [[illegible]] Celeriter. Plaut. Rud. 2. 5. 4.

Ut sine labore extrahi hanc, præfestine! Sed Præfiscine in emendatis codd. V. Turneb.

Præfestīnātim, Adv. [[illegible]] Præceleriter. Sisenna Hist. 4. Iidemque perseveraverent, uti lex perveniret ad Quæstorem, ac judices quos vellent instituerent præfestinatim & cupide. V. Non. 2. 708.

Præfīca, æ. f. [[illegible]] Nonius 1. 340. Præficæ dicebantur apud veteres, quæ adhiberi solebant funeri, mercede conductæ ut flerent, & fortia facta laudarent. Plaut. Truc. 2. 6. 14.

Sine virtute argutum civem mihi habeam pro præfica,

Quæ alios collaudare, eapse se vero non potest. Lucil. lib. 22.

Mercede quæ conductæ flent alieno in funere præficæ,

Multo, & capillos scindunt, & clamant magis. Varro lib. 6. de L. L. 3. Præfica, ut Aurelius scribit, mulier ab luctu, quæ conduceretur, quæ ante domum mortui laudes ejus caneret. Et paulo post, Claudius scribit, quæ præficeretur ancillis, quemadmodum lamentarentur, præfica est dicta. Utrumque ostendit a Præfatione, Præficam dictam. Al. Prælectione. V. præfatio.

De his plura vide in Lex. Pitisc.

Præfĭcio, fēci, fectum, [[illegible], [illegible]] ĕre. ex Præ & Facio; est quod vulgo dicitur *Committere aliquem & ordinare.* Columel. lib. 1. cap. 7. Ne talis præficiatur negotio. Ovid. 1. de Arte Am. 7.

Me Venus artificem tenero præfecit Amori.

Curatorem præficere, qui præsit. Cic. 4. Verr. 144. An aliquem curatorem præficere, qui statuis faciundis præesset?

Custodem prærogativæ aliquem comitiis præficere. Cic. Post red. in Senat. 16.

Custos præficitur lateri. Claud Cons. Mall. Theod. 43.

Deum præfecit mundo Aristoteles. Cic. 1. de Nat. Deor. 33.

Ducem populo. Cic. pro Domo 89.

Exercitui præficere. Nepos 11. 2. 4.

Elephantis quem Indicis præfecerat. Ter. Eun. 3. 1. 23.

Imperio pari præficitur. Nepos 7. 5. 4.

Imperatorem alicui bello. Cic. pro Lege Manil. 49.

Legatos præficere legionibus. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 24.

Magistratum præficere procurationi. Cic. 2. de Legib. 66. Et huic procurationi certum magistratum præfecerat.

Pecori aliquem. Cic. pro Planc. 62.

Regioni alicui, aut negotio præficere aliquem. Cic. 10. Att. 3.

Reipublicæ seditiosos homines. Cic. pro Flacc. 16.

Stationibus viarum aliquem præficere. Stat. 4. Silv. 9. 19.

Præfectus, i. m. [[illegible], [illegible]] Qui alicui rei gerendæ præpositus est.

Præfectus moribus, Qui ad mores componendus, & quod vulgo dicitur *reformandos*, ordinatus est. Cic. 9. Fam. 15. Quamdiu hic erit noster hic præfectus moribus, parebo auctoritati tuæ. [V. Suet. Cæs. 76.

Morum. Nepos 22. 3. Apud Carthaginienses.

Sacris præfecta maritis Juno. Ovid. 12. Epist. 87.

Præfectus Prætorio, vel Prætorii, ut Suet. Calig. cap. 56. qui & Præfectus Prætorianorum dicitur apud Suet. Claud. cap. 21. [Præcipue sub Cæsaribus memorantur, ex quo Prætorianus miles perpetuus esse cœpit. Qua de re V. Suet. Aug. 49. & Tib. 37. ac plenius in Lex. Pitisc.

Ut clarius intelligatur quis olim Præfectus Prætorio diceretur, & quod esset ejus officium, sciendum est, olim regnante Romulo eum qui præerat Prætorio, id est militibus cohortibusque Prætorianis circa palatium principis, solitum fuisse etiam in bella prodire, & dictum Magistrum equitum. Sed ubi Romanorum opes creverunt, distincta fuere officia: ut hic excubias ageret ad tuendam principis salutem: ille vero contra hostes imperium tueretur. Meminit Justinianus, C. De Præfecto Præt. L. 1. Neque tacendum est, a paulo recentioribus Cæsaribus, præfectos Prætorio missos quandoque ad regendas provincias. Cujus testimonium affert l. pen. & l. ult. C. De offic. Præf. Præt. ubi legitur, Præfectus Prætorio Africæ, & Præfectus Prætorio Orientis. Quanta autem sit hujus magistratus dignitas, ostendit Cassiodorus Epist. 3. lib. 6. Potestati præfecti Prætorio nulla dignitas est æqualis. Vice sacra ubique judicat. Nullus ei miles de fori sui auctoritate præscribit, excepto Officiali Magistri militum. Curiales etiam verberet. In officio suo jus retinet singulare Secundum post imperatorem locum obtinebat. Ab eo et Cæsarum privilegio provocare non licebat. Alciatus.

Præfectus Urbi. Gell. lib. 13. cap. 17. Urbis Tacit. Ann. 4. 36. pr. [Eorum origo a Romuli temporibus, testibus Tacito. 6. Ann. 11. & Dionys. Halic. 2. 12. conf. Liv. 1. 59. extr. Præfectus Latinarum in latinus Adj. Sub Augusto demum Potestas ordinaria esse cœpit. Tac. l. c. Suet. Aug 37. Eorum Catalogum exhibuit ad calcem Fastor. consular. Almelovenius. conf. Lex. Pitisc.

Ærarii præfectus. V. Ærarius præfectus, in ærarius & Lex. Pitisc.

Annonæ præfectus. Liv. 4. 12. conf. Lex. Pitisc.

Classis præfectus. Plin. lib. 6. cap. 17. & cap. 29. Dux præfectusque classis Cic. 7. Verr. 88.

[illegible], [illegible]. Suid. Puto tamen vix ullum Lat. scriptorem usum sine adjectione genitivi Navis aut Classis. Sed fortassis, quum præcederet ille genitivus cum hoc nomine, eum postea non repetiit scriptor, unde hæc ille periit. H. St. conf. navarchus. & Lex. Pitisc.

Gymnasii præfecto haud mediocres pœnas penderes. Plaut. Bacch. 3. 3. 21.

Libidinum præfectus. Cic. Post. redit. in Senat. 14. His utitur quasi præfectis libidinum suarum.

Oræ Ponticæ præfectus. Plin. 10 Epist. 18. & 12.

Provinciarum præfecti, inquit Budæus, sunt quos *ballivos & senescalos* vulgo dicimus.

Regii præfecti. Liv. 36. 11.

Vigilum præfectus Paulus, D. De offic. præfect. vigil. conf. Lex. Pitisc.

De Præfectis præterea alarum, aurariatum, cohortis, dendrophororum, fabrûm, familiæ, feriarum Latinarum, remigum, turmæ, vectigalium, vehiculorum, V. omnino Lex. Pitisc.

Præfectiani, orum. Apparitores præfecti prætorio, l. 2 & 3. C. De appari præfecti prætor. Ammianus Marcellinus lib. 17. 3. Ut nec præfectianus, nec præsidialis apparitor ad solvendum quenquam urgeret. V. Lex. Pitisc.

Præfectūra, æ. f. [[illegible], [illegible]] Munus præfecti.

Dare præfecturas alicui. Cic 6. Att. 1.

Præfecturæ dabantur honoris gratia. Cic. 5. Att. 21. Præfecturam petivit: negavi me cuiquam negotianti dare: quod idem tibi ostenderam.

Promittere præfecturam alicui. Cic. 6. Att. 1.

Præfectura, Ditio, vel provincia Præfecti. Plin. lib. 5. cap. 9. de Ægypto, Dividitur in præfecturas oppidorum, quas nomos vocant.

Præfecturæ eæ appellabantur in Italia, in quibus & jus dicebatur, & nundinæ agebantur: & erat quædam earum Respub. neque tamen magistratus suos habebant, in quas legibus Præfecti mittebantur quotannis, qui jus dicerent. Quarum genera fuerunt duo: Alterum, in quas solebant ire Præfecti quatuor sex virûm pro populi suffragio creati erant in hæc oppida, Capuam, Cumas, Casilinum, Vulturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessulam, Atellam, Calatiam. Alterum, in quas ibant quos Prætor urbanus quotannis in quæque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Cære, Venafrum, Allifas, Privernum, Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nursiam, Arpinum, aliaque complura. Hactenus Festus. ubi V. not. Cic. pro Sext. 32. Nullum erat Italiæ municipium, nulla

nulla colonia, nulla præfectura, nulla Romæ societas vectigalium, &c. Sunt etiam præfecturæ, quum coloniæ territorio, quod colonis non sufficiat, ager, aut agri pars, attribuitur: ut campus Mantuanus Cremonensi coloniæ attributus est. Proinde scribit in Bucolicis Virg. 9. 28.

Mantua, væ miseræ! nimium vicina Cremonæ. Ex Turneb. Advers. 1. 11.

De vario Præfecturarum genere. V. plura in Lex. Pitisc.

PRÆFECTIO, ōnis. f. Actus præficiendi. ut, Mundana præfectio. Mart. Capell. lib. 6. p. 239. conf. Præfatio in PRÆFARI.

PRÆFECTOR, ōris. m. Idem quod Præfectus apud Justin. de Confirm. Digest. § 9. & Ferret. Mus. Lapid. p. 276.

PRÆFECTŌRIUS, a, um. Adj. [ὑπαρχικός] Præfectura functus. ut, Præfectorius vir. Ulpian. D. de Senatoribus. l. 1. Consulari feminæ utique Consularem virum præferendum esse nemo ambigit. Sed vir præfectorius an feminæ Consulari præferatur videndum est. [i. e. Qui Præf. prætorio fuit.

PRÆFĪDO, di, sum, [μεγάλως πείθομαι] ĕre. Valde fidere. Cic. 1. Off. 90. Sic homines secundis rebus effrenatos, sibique præfidentes, tanquam in gyrum rationis & doctrinæ duci oportere.

PRÆFIDENTIA, æ. f. Scriban. de Pass. Christ. cap. 5. Præfidentiam fugere.

PRÆFĪGO, xi, xum, [προπηγνύω] ĕre. Ante figere. Plin. lib. 33. cap. 4. Lineas itineri præfigunt.

Arma præfigere puppibus. Virg. 10. Æn. 80.

Capita in hastis præfigere. Virg. 9. Æn. 466.

Præfigere, Præcludere. Virg. 3. Georg. 399.

Multi jam excretos prohibent a matribus hœdos,
Primaque ferratis præfigunt ora capistris.

PRÆFIXUS, a, um. Partic. [προπηχθείς] Ante fixus. Plin. lib. 26. cap. 4. Antea rostra navium Tribunali præfixa foro decus erant.

Hastilia præfixa ferro. Virg. 5. Æn. 557.

Robur præfixum ferro. Idem 10. Æn. 479.

Præfixa ferro jacula, Quibus affixum est ferrum acutum. Liv. 26. 4.

Præfixæ fenestræ, Præclusæ. Cajus, l. 6. D. Hæc autem. t. a. de Servitut. urban. prædiorum. Si ego per statutum tempus fenestras meas præfixas habuero, vel obstruxero.

Vera præfixa latus. Tibul. lib. 1. 7. 55.

Statque latus præfixa veru, stat saucia pectus. I. e. Cute summa lateris tenui mucrone trajecta.

PRÆFĪNIO, ivi, itum, [προορίζω] īre. Præscribere, præstituere. Cic. 7. Fam. 2. Sed eo vidisti multum, quod præfinisti quo ne pluris emerem.

Præfinire aliquid de aliquo. Cic. 7. Verr. 175. Neque de illo quicquam tibi præfinio, quo minus ingenio mecum atque omni dicendi facultate contendas.

Præfinire diem. Cic. de Provinc. Consul. 37. Legem, quam non putat, eam quoque servat; præfinit enim successori diem.

Præfinire restricte. Cic. 2. de Legib. 45. Sed ego cetera non tam restricte præfinio, vel hominum vitiis, vel subsidiis temporum victus.

Præfinire sumptum funerum ex censibus. Cic. 2. de Legib. 68.

Præfinitum & Infinitum, contraria. Cic. 1. de Lege Agrar. 10. Quod superiore parte legis præfinitum fuit, Sulla & Pompejo Consulibus, id rursus liberum infinitumque fecerunt.

PRÆFĪNĪTUS, a, um. Partic. Scævola l. 47. Dig. de Pactis. Intra præfinitum tempus. conf. dict. super.

PRÆFINITO, Adv. [προωρισμένως] ut, Præfinito loqui. Donatus dicit deesse Tempore: ut dicamus Præfinito tempore. Ter. Hec. 1. 2. 19.

Nam illic haud licebat nisi præfinito loqui.

PRÆFINITIO, ōnis. f. Julianus in l. Quum fine. D. Quand. dies leg. vel fideicom. ced. Quum sine præfinitione temporis legatum ita datum fuerit, Uxori meæ penum hæres dato. Marcellus in l. proxima. Si cum præfinitione annorum legatum fuerit, velut Titio dena ad annos decem, &c.

PRÆFISCINE, vel PRÆFISCINI, Adv. a Fascino est, quasi dicas Præter fascinum, ἀβασκάντως. V. Muret. Var. Lect. 9. 3. Plaut. Asin. 2. 4. 84.

Præfiscine hoc nunc dixerim, nemo etiam me accusavit
Merito meo.

Præfiscine, Veteres ad fascinum depellendum dicere solebant. Afranius, Paula mea, amabo, pol tu ad laudem addito præfiscine, ne puella fascinetur. Ex Turneb. Advers. 23. 10. conf. Lex. Pitisc.

PRÆFLĒTUS, a, um. Partic. ut, Diutine visu præfleto. Apul. Milef. 2. Elmenh. Perfleto, p. 125.

PRÆFLŌREO, ui, [ἀνθέω] ĕre. Ante florere. Plin. lib. 16. cap. 29. Ideoque & præflorent talia, & prægerminant.

PRÆFLŌRO, [ἀνθίζω] āre. quasi Prælibare, ut ait Budæus. Gell. 14. 1. extr. Et futuri gaudii fructum spes tibi jam præfloraverit.

PRÆFLORĀTUS, a, um. Partic. Idem quod Defloratus. ut, Præflorata virgo. Apul. Apol. p. 332. Elmenh.

Præceptum præfloratumque purpuræ decus. Plin. Paneg. cap. 58. extr.

Gloria præflorata. Liv. 37. 58. V. Gronov. ad loc.

PRÆFLUO, xi, xum, [προῤῥέω] ĕre. Ante fluere vel Præterfluere. Plin. lib. 4. cap. 5. Præfluente Alpheo amne. Idem lib. 5. cap. 30. Pergamum quod intermeat Silenus, præfluit Cetius profusus Pindaso monte. Hor. 4. Carm. 3. 10.

Sed quæ Tibur aquæ fertile præfluunt.

PRÆFLUUS, a, um. Adj. Idem quod Præfluens Partic. Plin. lib. 19. cap. 4. Hortos esse riguos habendos præfluo amne.

PRÆFŌCO, [ἄγχω] āre. Spiritum faucibus claudere. Ovid. in Ibin. 558.

Præfocent animæ Gnosia mella viam.

PRÆFOCĀTUS, a, um. Partic. Calphurn. Ecl. 4. 115.

— præfocata malignum
Messis habet lolium.

PRÆFOCĀBILIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Acut. 2. 27. Præfocabilis difficultas. Præfocabilis sensus. Idem 3. 2.

PRÆFOCĀTIO, ōnis. f. Scribonius Largus, Comp. 100. Facit hoc medicamentum ad subitas præfocationes. V. INCUBO, onis.

PRÆFŎDIO, fōdi, fossum, [προορύσσω] ĕre. Idem quod Fodere significat, sive Ante fodere. Plin. lib. 17. cap. 11. Præfodere scrobes ante.

Præfodiunt portas. Virg. 11. Æn. 473. i. e. Ante portas fossas faciunt, quæ res nimiam indicat desperationem.

Præfodisse, Ante defodisse. Ovid. 13. Met. 60.

— fictumque probavit
Crimen, & ostendit quod jam præfoderat, aurum. I. e. Quod jam antea absconderat, seu defoderat.

PRÆFŒCUNDUS, V. PRÆFECUNDUS.

PRÆFOR, non dicimus, V. PRÆFARI.

PRÆFORMĪDO, [προφοβέομαι] āre. Valde formidare. Quintil. lib. 4. cap. 5. Quam judex, si providet, non aliter præformidat, quam qui ferrum medici ante quam curetur, aspexit.

PRÆFORMO, [προμορφόω] āre. Ante vel prius formare. Sil. 7. 385.

Atque his præformat dictis, fingitque monendo.

PRÆFORMĀTUS, a, um. Partic. Quintil. lib. 2. cap. 2. Namque incipientibus danda erit velut præformata materia secundum cujusque vires. i. e. Declamationis formam dare debet præceptor, dividendo, & dictionem incipiendo.

PRÆFORMATOR, ōris. m. Tertull. de Præscr. Hær. cap. 30. Marcion institutor & præformator Apellis.

PRÆFORTIS, e. Adj. Valde fortis. Tertull. de Resur. carn. cap. 5. Hinc infirmum, inde præfortem.

PRÆFRĪGĬDUS, a, um. Adj. [πολύψυχρος] Valde frigidus. Plin. lib. 17. cap. 20. Septentrionali & præfrigido situ.

Auster præfrigidus. Ovid. 4. de Ponto, 10. 35.

PRÆFRINGO, frēgi, fractum, [προάγνυμι] ĕre. Prius frangere. Columel. 2. 2. extr. Et præfractas stirpes, summasque radices, quibus ager arbusto consitus implicatur, omnes refodiat ac persequatur.

Præfringere, Frangere, vel Diffringere. Liv. 8. 10. Et hastas aut præfregissent, aut hebetassent.

PRÆFRACTUS, a, um. Partic. [προκατεαγνυμένος] Cels. lib. 5. cap. 26. § 35. Surculum vero, si fieri potest, oportet vel manu, vel etiam ferramento educere. Si vel præfractus est, vel altius descendit, quam ut ita fieri possit, medicamento evocandus est.

Ligna præfracta. I. e. In prima fronte, & in summo quasi cortice fracta. Lucret. lib. 1. 891.

Postremo in lignis cinerem, fumumque videri
Quum præfracta forent. Lambinus.

Pinus præfracta. Ovid. 10. Met. 358.

Præfractus, ad mores transl. Adj. Durus & inflexibilis, cui Synon. Abscissus. Val. Max. 6. 5. ext. 4. Sed aliquanto Charondæ Thurii præfractior atque abscissior justitia.

Scriptor præfractus. Cic. in Orat. 40. Thucydides autem præfractior, nec satis, ut ita dicam, rotundus. Præfractior, i. e. Asperior & durior. Præfractus enim est, Qui flecti non potest, sed potius frangitur: unde pro Obstinato ponitur. Hinc etiam factum est, ut Homo durus & inexorabilis dicatur, Rubo arefacto præfractior: quoniam rubus quum exaruit, flecti non potest, sed potius frangitur, rumpiturque. In hoc autem Ciceronis loco forsan Brevis & concisus potius denotatur.

PRÆFRACTE, Adv. [αὐθαδῶς] Obstinate. Cic. 3. Off. 88. Nimis mihi præfracte videbatur ærarium vectigaliaque defendere.

Compar. Val. Max. 9. 7. extr. Disciplinam præfractius & rigidius adstringere.

PRÆFŪGIO, ĕre. Tertull. de Anima, cap. 33.

PRÆFULCIO, si, tum, [προερείδω] īre. Præmunire, fortificare, sustentare. Plaut. Pseud. 1. 1. 6.

Velut hæc mihi evenit servitus, ubi ego omnibus
Parvis, magnisque miseriis præfulcior.

Præfulcire & Præmunire, per translationem. Cic. 5. Att. 13. Per fortunas (quoniam Romæ manes) primum illud præfulci atque præmuni, quæso, ut simus annui, ne intercaletur quidem.

PRÆFULGEO, si, [περιαστράπτω] ēre. Præter modum fulgere. Auctor ad Herenn. lib. 3. 33. Tum nec nimis illustres, nec vehementer obscuros locos haberi oportet, ne aut obcæcentur tenebris imagines, aut splendore præfulgeant. Sen. de Benef. 1. 6. Auro præfulgeat.

PRÆFULGENS, entis. Partic. [ἀποστράπτων] ut, Murice aurato præfulgens. Sil. lib. 4. 326.

Pellis præfulgens unguibus aureis. Virg. 8. Æn. 553.

Memoria Poppæi Sabini, consulari & triumphali decore præfulgentis. Tacit. 13. Ann. 45. 2.

PRÆFULGĬDUS, a, um. Adj. apud Firmic. Et Juvenc. lib. 3. 330. Præfulgida nubes.

PRÆFULGŬRO, [προαστράπτω] āre. Ante fulgurare. Valer. 3. Argon. 119.

— strictoque vias præfulgurat ense. h. e. Coruscare facit. Stat. 7. Theb. 502.

— multoque latus præfulgurat ense. al. Perfulgurat.

PRÆFURNIUM, i. n. [προπνιγεῖον] Os patens fornacis; quo ligna in fornacem induntur, & deinde obstruitur, ut ait Budæus. Cato R. R. cap. 38. Ventus ad præfurnium caveto ne accedat. Sic cap. 38. & Vitruvius lib. 5. cap. 10.

PRÆFŬRO, ĕre. Ante vel valde furere. Stat. 4. Theb. 821.

— agmina bello
Decertare putes, justumque in gurgite Martem
Præfurere.

Torvus præfuris. Idem 2. Theb. 420.

PRÆFUSCUS, a, um. Adj. ut, Terræ præfuscæ. Manil. 4. 725.

PRÆGĔLĬDUS, a, um. Adj. [πολύψυχρος] Qui multum aut nimis frigidus est. Columel. lib. 2. 9. 7. Ea locis prægelidis ac nivosis, ubi æstas humida & sine vaporibus, recte committitur. Idem lib. 11. cap. 2. Prægelidum & pluvium cælum.

Rivi prægelidi. Sil. lib. 4. 226.

In locis prægelidis. Liv. 21. 54.

PRÆGĔNĔRO, āre. Prosper. Aquitan.

Nestoriana lues successit Pelagianæ,
Quæ tamen est utero prægenerata meo.

PRÆGERMĬNO, [προβλαστάνω] āre. Ante germinare. Plin. lib. 16. cap. 29. Ideoque & præflorent talia, & prægerminant.

PRÆGĔRO, ĕre. Apul. 4. Met. extr. Alius sub oculis dominæ speculum prægerit.

PRÆGESTUS, a, um. Partic. Cæl. Aurel. Tard. 1. 5. 150. Oblivione prægestorum affici.

PRÆGESTIO, [ὑπερπροθυμέομαι] īre. Valde gestire. Cic. pro Cæl. 67. Prægestit animus jam videre, primum lautos juvenes mulieris beatæ ac nobis familiares,

Animus prægestit apisci aliquid. Catul. Argon. 60. 145.

PRÆGESTIENS, entis. Partic. [ὑπεραγαλλιώμενος] Hor. 2. Carm. 5. 9.
— nunc in udo
Ludere cum vitulis salicto
Prægestientis. De puella innubili, quam juvencæ comparat. Porphyrio Prægestientis, interpretatur Properantis, crescentis. Prisciano, Magnopere cupientis.
Cruquius, Priscianus hunc locum adducens lib. 15. dicit Prægestire esse Valde gestire. Mihi certe videtur τὸ præ, non tam ad augmentum pertinere, quam ad gestum puellæ præcedentem, suæque libidinis indicem: quasi dicat, Gestientis præludere &c. At ego contra, non puto esse hic Gestire aliud, quam Cupere & præ vim illi addere, licet hæc Valde cupere significatio sit ea ipsa Gestiendi more ficta. H. St.

PRÆGIGNO, gĕnui, genitum, [προγεννάω] ĕre. Ante gignere. Plaut. Pseud. 1. 5. 77.
Quia nolebam ex me morem prægigni malum. I. e. Nolebam esse auctor mali moris.

PRÆGNANS, antis. [ἔγκυος, ἐγκύμων, κυοῦσα] quasi Prægenans, ab antiquo Geno: Gravida, Quæ jam occupata est in generando quod concepit. Cic. 1. de Divin. 39. Quum prægnans hunc ipsum Dionysium alvo contineret, somniavit se peperisse satyriscum.
Bos prægnans. Varr. de L. L. lib. 5. 3.
Canis. Hor. 3. Carm. 27. 9.
Ovis prægnans. Varro de R. R. 2. 2.
Sus. Varro 2. de R. R. cap. 4.
Uxor. Cic. pro Cluent. 33.
Arbor prægnans, quæ etiam Feta dicitur, tunc scilicet, quum humorem & succum sibi familiarem exsuxit, necdum in folia aut flores propagavit. Plin. lib. 12. cap. 14.
Folia. Plin. lib. 25. cap. 13.
Nitrariæ prægnantes, sed nondum parientes. Plin. lib. 31. cap. 10.
Metaphorica, Plaut. Asin. 2. 2. 10. Prægnantes plagæ. Juven. 2. Sat. 55.
— prægnantem stamina fusum.

PRÆGNAS, ātis. pro Prægnans dixere veteres. ut, Plaut. Truc. 1. 2. 95.
Quid ais tu? quæ nunquam fuit prægnas, qui parere potuit? Idem Truc. 4. 3. 37. Vir illam prægnatem fecit. V. Taubm. ad Plaut. Amph. 2. 2. 91. Item Cic. 1. Att. 10. Soror prægnas est. conf. dict. seq. Prægnas. Probum, Roxane prægnans erat, seu Prægnas. H. St. Hujus observationis principium culter emptæ abstulit. Videtur Lambini verba ea comment. ad Æmil. Probum, vel potius Corn. Nep. adscripsisse, de Roxane prægnante Justin. lib. 12. extr. & Curt. 10. 6. 9. Ceterum hæc vox sæpius occurrit in D. tit. de Agnoscendis vel alendis liberis.

PRÆGNĀTIO, ōnis. f. denom. [κύησις] Varro de R. R. lib. 2. cap. 1. Hi enim primi prægnationis, & extremi fines. Idem 1. 44. Plin. 8. Epist. 10. ad Fabatum, Dum se prægnantem esse puellariter nescit, ac per hoc quædam custodienda prægnationibus omittit, facit omittenda. Castigatiora exemplaria habent Prægnantibus.

PRÆGNĀTUS, ûs. m. Idem. Tertull. adv. Jud. cap. 8. Et de Carne Christi, cap. 1. Conceptus & prægnatus, & partus Virginis.

PRÆGNAX, ācis. Fulgent. Mythol. 2. Quod divitiæ semper prægnaces sint.

PRÆGRĀDO, āre. Pacuv. apud Non. 2. 328. conf. Turneb. Advers. 29. 19. V. PRÆGREDIOR.

PRÆGRANDIS, e. Adj. [παμμεγέθης] Valde grandis. Cic. 6. Verr. 6. Erat etiam vas vinarium ex una gemma prægrandi, trulla excavata cum manubrio aureo. Legitur & Pergrandi.
Aures prægrandes. Plin. 4. 13.
Lucerna prægrandis. Apul. 2. Met. p. 125. Elmenh.

PRÆGRĀVIS, e. Adj. [παμβαρής] Valde grave. Plin. lib. 10. cap. 33. Perdix procurrit ad pedes aucupis feta, prægravem aut delumbem sese simulans.
Caput prægrave. Plin. lib. 8. cap. 21.
Imperium prægrave. Curt. 4. 11. 8.
Servitium prægrave. Plin. lib. 7. cap. 8.

PRÆGRĀVO, [καταβαρύνω] āre. Gravem admodum facere, valde gravare, & molestum esse. Plin. lib. 17. cap. 22. Ne prægravet fructus parte aliqua. Liv. 5. Prægravante turba, &c. Ibid. lib. 7. 23. Onerati que telis Galli, quibus, aut corpore transfixa, aut prægravata inhærentibus gerebant scuta.
Artes prægravare. Hor. 2. Epist. 1. 13.
Urit enim, fulgore suo qui prægravat artes
Infra se positas: extinctus amabitur idem. h. e. Gravis est inferioribus, & infra positis nocet, qui bonis artibus ceteros vincit. Ei siquidem invident inferiores. Porphyr. [Nisi post Prægravat distinguendum. Qui fulgore suo prægravat, (i. e. Præponderat, præcellit) urit artes &c. i. e. Invidia incendit.
Animum corpus prægravat vitiis. Hor. 2. Serm. 2. 77.
Caput prægravatum. Columel. lib. 6. cap. 7. Idem lib. 7. cap. 6. Flaccidis & prægravantibus auribus.
Prægravare, [ἀντιβαρεῖν] i. e. Præponderare. Senec. 1. de Clement. Cito apparebit pars deterior civitatis quanto prægravet.
Prægravari alium non oportet ex sententia pro alio habita. Paulus in l. Lucius. D. de iis qui notant. infam. [i. e. Præjudicio onerari.

PRÆGRAVĬDUS, a, um. Adj. Idem quod Prægravis. Stat. 6. Theb. 700.
Molis prægravidæ castigat pulvere lapsus.

PRÆGRĔDIOR, ĕris, gressus sum, [προπορεύομαι] grĕdi. Ante venire, inquit Nonius 2. 328. dictum a Gredo. Pacuvius, Extremum intra cancerem ipsum prægrediar Parthenopæum. al. Prægradar. V. supra. Liv. 10. 25. Qui ut lictores prægredi viderunt, &c.
Sequi & Prægredi, contraria. Cic. 13. Philip. 4. Ora vobis eorum ponite, P. C. ante oculos, & maxime Antoniorum, incessum, aspectum, vultum, spiritum, latera tegentes alios, sequentes alios, alios prægredientes amicos.
Prægredi ad urbem. Liv. 25.
Prægredi greges. Varro 2. de R. R. cap. 7.
Prægredi, Prætergredi. Plin. lib. 28. cap. 8. Quum fugiant venantem declinare ad dextram, ut prægressi hominis vestigia occupent. De pantheris.
Prægredi nuntios & famam adventus sui in aliquem locum, h. e. Antevertere. Liv. 28. pr.
Prægredi alios, Antecellere. Salluft. in Orat. ad Cæsarem de Rep. ordinand.

PRÆGRĔDIENS, entis. Partic. [προπορευόμενος] Præcedens. Suet. Tiber. cap. 7. Drusum in Germania amisit, cujus corpus, pedibus toto itinere prægrediens, Romam usque pervexit. Salluft. Jugurth. cap. 94. Igitur prægrediens Ligus, &c.

PRÆGRESSUS, a, um. aliud Partic. [προπορευθείς] ut, Fama prægressa diem. Stat. 5. Silv. 1. 105.
Hominis prægressi vestigia occupare. Plin. 28. 8.

PRÆGRESSIO, ōnis. f. [πρόοδος] Cic. de Fato, 44. Dicent, si omnia fato fierent ejusmodi, ut nihil fieret nisi prægressione causæ, confitendum esse fatu fieri omnia.

PRÆGRESSUS, ûs. m. Ammian. 21. 10. Expertus quid in rebus tumultuosis antreversio valeat & prægressus.

PRÆGUSTO, [προγεύομαι] āre. Antegustare. Plin. lib. 21. cap. 3. Gratificationem ipsius reginæ Antonio timente, nec nisi prægustatos cibos sumente, &c.
Cibos prægustavit ipse. Ovid. 1. Amor. 4. 33.
Timidus prægustet pocula papas. Juvan. 6. Sat. 633. Ibid. 661.
— si prægustabit Atrides
Pontica ter victi cautus medicamina regis.

PRÆGUSTĀTOR, ōris. m. [προγευστής] Qui cibos principis prægustat. Suet. Claud. Cæs. cap. 44. V. ibi Torrent. & Pitisc. vel Pignor. de Serv. p. 65. conf. Lex. Pitisc. vel Meurs. Exerc. Crit. 2. 3.
Prægustator libidinum. Cic. pro Domo, 25. Scilicet tu helluoni spurcissimo, prægustatori libidinum tuarum, homini egentissimo & facinorosissimo Sext. Clodio, &c.

PRÆCŬTII, [Πραικούτιοι] Italiæ populi, qui Marsis magis Orientales sunt, Ptolemæo auctore lib. 3. cap. 1. hodie Præcutini, *Abruzzi* vulgo.

PRÆHENDO, V. PREHENDO.

PRÆHĬBEO, ĕre. vox antiqua, pro Præbeo. Plaut. Pseud. 1. 2. 49. Petron. cap. 117. V. Burm. ad Quintil. 6. 1. p. 17. & PRÆBEO.

PRÆJĂCEO, ui, [προκεῖμαι] ēre. Ante jacere. Plin. lib. 5. cap. 4. Oppida de cetero rara, præjacentibus stagnis.
Castra præjacere. Tacit. 12. Ann. 36. V. CASTRA.

PRÆJĂCIO, vel PRÆJĬCIO, ĕre. Columel. 8. 17. Mox præjiciuntur in gyrum moles.

PRÆJŪDĬCO, [προδιαγινώσκω] āre. Ante tempus judicare, inquit Budæus. Cic. ad Brut. 4. Quod enim nondum Senatus censuit, nec Populus Rom. jussit, id arroganter non præjudico, nec revoco ad arbitrium meum.
Præjudicare, Præjudicium facere. Cic. 3. de Legib. 47. Apud eosdem, qui magistratu abierint, edant & exponant, quid in magistratu gesserint, deque iis Censores præjudicent. Budæus.
Præjudicari de re aliqua. Cic. pro Cluent. 170. Cur non Habiti exemplo usus es, ut per illum, qui attulisset venenum, de hoc præjudicaretur? i. e. Præjudicium fieret: hoc est, Ut si indicatum esset venenum esse huic Habito allatum, præjudicium esset factum in accusationem veneficii secuturam. Budæus.
De aliquo maleficio præjudicare. Cic. 2. de Invent. 60. Quare dum de ea judicetur, de aliquo majore maleficio, de quo judicium comparatum sit, præjudicatur.
Præjudicare alicui, pro Nocere. Ulpian. in l. 1. §. Si inter. D. de magistr. convent. & eorum, &c. Si inter magistratus hoc convenerit, ut alterius tantum periculo tutores darentur: conventiones pupillo non præjudicare Divus Hadrianus rescripsit. [In jure nimirum, facti antegressi quasi præjudicio non abesse, Non in præjudicium trahi posse exemplum. Præjudicare, pro Nocere ἀπλῶς Latinitatis infimæ est.

PRÆJŪDĬCĀTUS, a, um. Partic. [προδιεγνωσμένος] ut, Præjudicatum eventum belli haberis. Liv. lib. 42. 61. Idem 26. 2.
Semel atque iterum præjudicate res. Cic. pro Cluent. 49. Cognoscite nunc iterum citatum esse illum, ut re semel atque iterum præjudicata, condemnatus in judicium veneit.
Opinio præjudicata. Cic. 1. de Nat. Deor. 10. Tantum opinio præjudicata poterat, ut etiam sine ratione valeret auctoritas. De Pythagoreis.
Superl. Sidon. Postscript. Carm. 22. Vir ille præjudicatissimus.

PRÆJŪDĬCĀTIO, ōnis. f. [προδιάγνωσις] ut,
Damnari præjudicatione Senatus. Quintil. lib. 4. cap. 2.

PRÆJŪDĬCIUM, i. n. [πρόκριμα] Quod judicibus exemplum postea præbet ad judicandum in eadem causa, vel paribus causis: uti clare in oratione Ciceronis pro Cluentio 58. colligitur: qui duobus præjudiciis, uno in Scamandrum, altero in Fabricium eadem veneficii causa factis, Oppianicum damnatum esse demonstrat. Ejus hæc sunt verba, Quum Oppianicum jam perditum, & duobus jugulatum præjudiciis videret. Curtius lib. 7. c. 20. Sine præjudicio dicimus causam: liberis corporibus animisque: habitum etiam, in quo te comitari solemus, reddidisti. Verba sunt Amyntæ, inquit Budæus, causam dicentis, ac si diceret, Si ex vinculis causam diceremus, præjudicatum quodammodo videretur nos esse compertos & convictos sceleris. Quum vero vinculis exemptos nos voluisti, significasti te liberum judicium integrumque suspendere voluisse, quoad defensionem nostram audieris.
Præjudicium dicitur etiam quasi Sententia quædam ante judicium, seu sententiæ lationem, sive pro me, sive contra me. Ut si essent duo de officio aliquo contendentes, quia lis in longum procedit, magistratus jubet interea dum sententiam feras, alterum officio fungi: quasi judicans jam nunc se pro ea parte sentire, penes quam vult esse rem de qua litigatur. Et hoc Præjudicium dicitur quod possidentem adjuvat, & obest excluso. Hæc ex villa in Ravdensem. Plin. lib. 5. Epist. 1. pr. Curianus orabat, ut sibi donarem portionem meam, seque præjudicio juvarem: eandem tacita conventione salvam mihi pollicebatur.
Hinc pro Exemplo & auctoritate sumitur; ut Cæs. 2. Bell. Civil. 32. Pompejus, nullo prælio pulsus, vestri facti præjudicio demotus Italia excessit.
Apud Tacitum denotat Futuræ rei judicium, sive Quod de eventu judicandum est; Germ. cap. 10. extr. Victoria hujus vel illius pro præjudicio accipitur. [i. e. Pro belli auspicio futuri, vel Præjudicato belli eventu, ut Livius loquitur. V. paulo supra in Partic. PRÆJUDICATUS.
Facere præjudicia. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Præjudicia, sunt Animadversiones Censorum, & primæ assertiones: item prioris Centumviralium judicum partis sententia, posterioris vero judicium.
Præjudicium dicitur Pronuntiatum secundum Claudium Cantiunculam in locis legalibus. Quid autem sit Pronuntiatum, habes apud Rodolphum Agric. de Invent. Dial. lib. 1. cap. 4.

Præju-

Digitized by Google

Præjudicium, pro Damno & jactura. Ulpian. in l. 1. §. 11. Quemadmodum. D. de agnoscendis vel alendis lib. Quemadmodum per contrarium, si maritus, uxore denuntiante, custodes miserit, nullum præjudicium sibi facit. Licebit igitur ei partum editum ex se negare, nec ei nocebit, quod ventrem custodierit. conf. §. præced. [Nec est tamen pro Damno [illegible], verum, pro Juris imminutione ex facto antecedente.

PRÆJUDICIALIS, e. Adj. ut, Præjudicialis mulcta. l. 50. & 65. C. Theod. de Appell.

PRÆJURO, [illegible] āre. Ante alios jurare.
A Despaut. ponitur sine exemplo. H. St.

PRÆJURATIO, ōnis. f. [illegible] Præjurationes, inquit Festus, facere dicuntur ii, qui ante alios conceptis verbis jurant, post quos alii, in eadem verba jurantes, tantummodo dicunt, Idem in me. Huic igitur præjurationi, quæ species est jurisjurandi conceptis verbis, addebatur, ut apparet, Execratio; eam enim verbum, Idem in me, continet. Annotavit Turnebus. conf. Lex. Pitisc. & Liv. 2. 45.

PRÆJUVO, jūvi, [illegible] āre. Ante juvare. Tacit. 3. Hist. 65. 2. Et credebatur affectam ejus fidem præjuvisse, domo, agrisque pignori acceptis.

PRÆLABOR, ĕris, [illegible] lābi. Ante labi. Columel. lib. 11. cap. 1. Prælabentis vero temporis fuga, quam sit irreparabilis, quis dubitet? Cic. 2. de Nat. Deor. 111.

Pisces, quorum alter paulum prælabitur ante. Ex poeta.

Tibris prælapsus mœnia Romæ. Lucan. lib. 6. 76.

PRÆLAMBO, [illegible] ĕre. Idem quod Ante lambere. Hor. 2. Serm. 6. 109.

Continuatque dapes, nec non verniliter ipsis
Fungitur officiis, prælambens omne quod affert.

PRÆLARGUS, a, um. Adj. ut, Pulmo animæ prælargus. Pers. 1. Sat. 14. Juvenc. in Math. 22. 8.

Prælargis dapibus quæcunque instruximus.

PRÆLATIO, PRÆLATUS, &c. V. PRÆFERO.

PRÆLAVO, ĕre. Apul. Apol. p. 278. Elmenh. Ejus merito ut, ut bono potui poculum, prælavitur. i. e. Proluitur.

PRÆLAVATUS, a, um. Partic. Oct. Hor. 1. 27. Vino tepido prælavatus.

PRÆLAUTUS, a, um. Adj. ex Partic. Valde lautus. Suet. Vitell. cap. 2. Prælautus alioqui, famosusque cœnarum magnificentia.

PRÆLĔGO, āre. Ante legare. Paulus in l. Titia Sejo. D. de legat. 2.

PRÆLĔGO, lēgi, lectum, [illegible] ĕre. Ante legere: ut solent præceptores pueris suis. Quintil. lib. 1. cap. 14. (Burm. 8. p. 95.) Sed pueris quæ maxime ingenium alant, atque animum augeant, prælegenda. Prælegere Campaniam, Præterire navibus. Tacit. 6. Ann. 1. 1.

PRÆLECTUS, a, um Partic. Apul. Met. 7. p. 192. Elmenh. Unum, prælectum, grandem hircum, annosum, & horricomem, Marti Secutori, Comitique victimant.

PRÆLECTIO, ōnis. f. [illegible] Quintil. lib. 1. cap. 3. Attamen emendationi, prælectionique numerus obstat.

PRÆLECTOR, ōris. m. [illegible] Gell. lib. 18. cap. 5. Si magistrum, prælectoremque habuisset alicujus æris.

PRÆLIGĀNEUS, a, um. Adj. ut Vinum præliganeum, a prælegendo dictum: estque illud, quod vel præmaturum est, vel præ omnibus legitur: quod & Precium Virgilio 2. Georg. 95. dicitur. Cato de R. R. cap. 23. Uvas miscellas ad vinum præliganeum, quod operarii bibant, ubi tempus erit, legito: succum pariter omnium dierum pariter in dolia dividito. [Malim Prælegancum per e. Ceterum hic locus suspectus habetur.

PRÆLĪBO, [illegible] āre. Ante libare & degustare. Stat. 3. Silv. 4. 60.

Care puer, superis qui prælibare verendum
Nectar, & ingentem toties contingere dextram, &c.

Vultus ac pectora alicujus prælibare visu. Stat. 1. Achil. 88.

PRÆLIBĀTIO, ōnis. f. Tertull. de Anima cap. ult. Sine ulla prælibatione.

PRÆLĬCENTER, Adv. [illegible] Nimis licenter. Gell. lib. 14. cap. 7. Oppido quam verba fundit prælicenter. Ammian. 10. 5. & 17. 8.

PRÆLĪDO, ĕre. Manil. 5. 81. al. Præcludere. [In emendatis codd. exstat,

Obstantemque mora totum perludere Circum.

PRÆLIGANEUS, V. PRÆLEGO.

PRÆLĪGO, [illegible] āre. Ante vel ab anteriori parte ligare. Liv. 22. 16. Fascesque virgarum, atque arida sarmenta præligantur cornibus boum. Cic. 2. de Invent. 149. Os autem obvolutum est folliculo, & præligatum. Plin. 27. 11. extr.

PRÆLIGĀMEN, ĭnis. n. Amuletum. Marc. Empir. cap. 8.

PRÆLĬNO, ĕre. Gell. 7. 14. extr. Cum caste, pudiceque ornatur, fit illustrius; cum fucatur atque prælinitur, fit præstigiosum.

PRÆLĬTUS, a, um. Partic. Gell. 13. 23. Villæ inexcultæ & rudes, ne tectorio quidem prælitæ.

PRÆLIUM, i. n. [μάχη, ἀλκή, συμβολή] Conflictus in bello. Plaut. Men. 4. 2. 23. Præliis factis plurimis. Descriptionem prælii vide apud Plautum Amph. 1. 1. 70.

Prælium, bellum, excursus, & pugna. Tacit. de German. 30.

Prælium a Prelo quidam deducunt: quia sicut in prelo humor uvarum, ita in prælio sanguis hominis fluit.

Apud Lamb. in Cic. & quosdam alios Prælium cum œ. Prœlium, tanquam a Prelo, vide col. seq. i. e. quasi Premulum a Premendo. Hinc Impressionem facere primo. Prelium [illegible] in edit. Romana Interpr. Polybii, an a Premo quasi Premulum? H. St. V. Voss. Etym. & Cellar. Orthogr. Forte Prælium dicitur, quasi Præduellum, i. e. Præludium, seu Prælusio certaminis, unde Virg. Tentare prælia dixit. Conf. Gloss. vet.

Prælium & Bellum, quid inter se differant, Liv. 30. 19. Fassus in curia est, non prælio modo se esse, sed bello victum. Bellum totum tempus militiæ significat: Prælia vero sunt in bello congressiones. V. Non. 5. 61.

Bellum & Prælium. Cic. in Orat. 30. Thucydides res gestas & bella narrat & prælia, graviter & probe. conf. Voss. l. c.

Certamen & Prælium. Cic. 2. in Catil. 25. In hujusmodi certamine ac prælio nonne, etiam si hominum studia deficiant, dii ipsi immortales cogent ab his præclarissimis virtutibus tot & tanta vitia superari?

Exitus præliorum fuit incerti. Cic. 6. Fam. 4.

Audax præliis Liber. Hor. 1. Carm. 12. 21.

Adversum prælium. V. ADVERSUS.

Cruda prælia. Stat. 12. Theb. 762.

Dubium. Liv. lib. 35. 29. pr. Aliquamdiu dubium prælium fuit. Martem incertum vocat Tacit. 4. Hist. 35. V. MARS.

Fatale. Cic. 15. Fam. 15.

Fervida. Claud. in Gigant. 12.

Fortunatissimo prælio decertare. Paterculus lib. 2. 12. 5.

Impia. Hor. 2. Carm. 1. 30.

Justum. V. JUSTUS.

Maritimum. V. MARE.

Modicum. V. MODUS.

Navalia. Quintil. lib. 2. cap. 17. Nepos 23. 10. 5.

Scelerata. Lucan. lib. 4. 207.

Secundum. Tacit. 4. Hist. 79.

Singulare prælium conserere. Ausonius in Periocha, lib. 7. Iliados, Fortissimus Græcorum ab Hectore provocatur. Ab Ajace Telamonio prælium singulare conseritur.

Ululata. Stat. 9. Theb. 724.

Abstinere prælio, vel pugna. V. ABSTINEO.

Audere prælium. Tacit. 4. Ann. 49.

Audere in prælia. Virg. 2. Æn. 347.

Cessare a præliis. V. CESSO.

Ciere prælium. V. CIEO.

Committere prælium. V. COMMITTO.

Concurrunt prælia ventorum. Virg. 1. Georg. 318.

Conficere prælium. Cæsar 3. Bell. Gall. 28.

Confligere prælio. Cæs. 5. Bell. Gall. 15.

Conserere prælia. Virg. 2. Æn. 397. conf. Singulare prælium, paulo supra.

Contendere. Cæs. 1. Bell. Gall. 50.

Decertare prælio. V. DECERTO.

Defungi prælio. Liv. lib. 1.

Detrectare prælia. Sil. lib. 7. 647.

Differre. Sil. lib. 7. 330.

Dimicare prælio cum aliquo. Cic. 2. de Nat. Deor. 6.

Dirimere. Virg. 5. Æn. 467.

Dare. Idem 3. Georg. 265.

Edere prælia & pugnas æterno certamine. Lucret. lib. 2. 118.

Elabi ex prælio. Cæs. 5. Bell. Gall. 36.

Elicere ad prælium. Liv. lib. 2.

Excedere ex prælio. Cæs. 3. Bell. Gall. 25. V. EXCEDO.

Facere manibus prælium. V. MANUS.

Facere præclare prælia. Cic. 2. de Orat. 273. Quum Tarento amisso arcem tamen Livius retinuisset, multaque ex ea prælia præclara fecisset, quum aliquot post annos, &c.

Facere secundum prælium. Liv. 38. 12. In agro eorum pluribus præliis secundis factis.

Frangere præliis aliquos. Cic. de Provinc. Consul. 32.

Incessitque itineri & prælio. Tacit. 1. Ann. 51. h. e. Ad iter, & prælium.

Incipere prælium. Sallust. in Jugurtha.

Inducere in prælium cohortes. V. INDUCO.

Inire prælium. Quintil. lib. 3. cap. 8.

Inire & finire. V. INEO.

Inire prælium cum aliquo. Liv. 25. 39. Cum his tam securis solutisque Romani, calentes adhuc ab recenti pugna, ferocesque victoria, prælium ineunt.

Ineunt ursi hispide prælia. Stat. 6. Theb. 865.

Inferre prælium in castra. V. INFERO.

Instaurare prælia. Lucan. lib. 3. 615.

Instaurata. Virg. 2. Æn. 669.

Intermittere. V. INTERMITTO.

Invadere. V. INVADO.

Lacessere prælio. Cæs. Bell. Gall. 5. 17. pr.

Ludere prælia. Stat. 9. Theb. 786.

Miscere horrida. Virg. 2. Georg. 282.

Miscere prælia multa vi. Virg. 3. Georg. 220.

Moliri. Sil. lib. 13. 198.

Obire. Lucret. lib. 4. 964.

Oritur atrox prælium. Liv. 25. 39.

Pati dura prælia. Virg. 7. Æn. 806.

Profligare prælia. Tacit. 14. Ann. 36.

Pronuntiare prælium. Liv. de Bell. Pun. V. PRONUNTIO.

Pugnare mutuis præliis inter se. V. MUTUUM.

Redintegrare. Cæs. 1. Bell. Gall. 25.

Renovare. Cæs. 2. Bell. Gall. 14.

Restituere. Cæs. 1. Bell. Gall. 53.

Scrutari. Sil. lib. 7. 273.

Serere. Tacit. 5. Hist. 21. Et sequentibus diebus crebra portis prælia serebant.

Serere prælia cum aliquo. Sil. lib. 8. 35. Hinc Conserere prælium. V. supra.

Sumere prælium, Inire. Tacit. 4. Hist. 34. Suet. Cæs. cap. 9.

Supersedere prælio. Cæs. 2. Bell. Gall. 8.

Sustinere alicujus causa prælia. Cic. 9. Fam. 11.

Tentare. Virg. 2. Æn. 334.
Ergo & Pugnam tentare dici potest, vide TENTO. H. St.

Texunt fugas & prælia ludo. Virg. 5. Æn. 593.

Tollis caput altum in prælia. Virg. 5. Æn. 375.

Tractare prælia. Sil. lib. 15. 466.

Ventum est ad prælia. Virg. 3. Georg. 98.

Uti secundis præliis. Cic. pro Lege Manil. 23.

PRÆLIĀRIS, e. Adj. [μάχιμος] Ad prælium pertinens: ut, Præliares pugnæ, apud Plaut. in Curc. 4. 4. 17.

Præliares dies appellantur, Quibus fas est hostem bello lacessere. Erant enim quædam feriæ publicæ, quibus nefas fuit id facere. Festus. conf. Macrob. 1. Saturn. 16.

Acies præliaris. Apul. Met. 3. p. 131. Elmenh. Dirigitur præliaris acies, conf. 8. p. 208.

Dea præliaris, Minerva. Apul. Met. 10. p. 254. Elmenh.

PRÆLIOR, [μάχομαι, ἀψιμαχεῖν] āri. Dimicare. Cæs. lib. 2. Bell. Gall. cap. 23. Ex loco superiore in ipsis fluminis ripis præliabantur.

Pedibus præliantur. Idem 4. 2.
Præliari cum equitibus. Cæſ. 1. Bell. Civil. 78.
Præliari, per translationem, pro Dimicare, & contendere verbis. Cic. 8. Att. 13. Ego enim, quamdiu Senatus auctoritas mihi defendenda fuit, ſic acriter & vehementer præliatus ſum, &c.
Prælio, antique pro Prælior, apud Priſcian. p. 790. Ennius apud Non. 7. 38. Ita mortales inter ſe pugnant, præliant. Hinc &
Imperſonaliter Paſſive, Juſtin. 19. 1. 9. Et diu & varia victoria præliatum fuit. Item Feſtus in Armu, Quibus prope præliatur. conf. Eumen. de Reſt. Schol. cap. 2.

PRÆLIANS, antis. Partic. [illegible] ut, Eudemus prælians ad Syracuſas occidit. Cic. 1. de Divin. 53.

PRÆLIĀTUS, a, um. Partic. Plin. lib. 7. cap. 28. Juſtin. 12. 9. 12.

PRÆLIĀTOR, ōris. m. Tacit. 2. Ann 73. 3. de Germanico, fatis Alexandri adæquatu, Neque minus præliatorem, &c. Auct. Dial. de cauſis Corr. Eloq. cap. 37. Plures bonos præliatores bella quam pax ferunt.
Dux belli & præliator inſignis. Juſtin. 15. 4. 19.

PRÆLONGUS, a, um. Adj. [illegible] Valde longum ſignificat.
Cornua prælonga. Lucret. lib. 3. 614.
Gladii prælongi. Tacit. 1. Hiſt. 79. 5. Liv. 22. 46. Diſpares ac diſſimiles gladii: Gallis prælongi, ac ſine mucronibus.
Haſtæ prælongæ. Liv. 31. 30.
Homo. Quintil. lib. 6. cap. 4.

PRÆLONGO, [illegible] āre. Longum facere; nam Longo non dicitur. Plin. lib. 11. cap. 2. Qua ſubtilitate pedum crura prælongavit?

PRÆLŎQUOR, ĕris, ūtus ſum, [illegible] lŏqui. Præfari. Plin. 8. Epiſt. 21. Forte accideram eo die mane in advocationem ſubitam rogarer: quod mihi cauſam præloquendi dedit. Cic. 8. Fam. 12. Via hoc erat præloquutus, quum ego Appium Cenſorem eadem lege poſtulavi. V. not. Var.

PRÆLOCŪTIO, ōnis. f. Frontin. præf. lib. 3. Strat. Nec morabor ulla prælocutione. Senec. Controv. lib. 3. præf. Sile haberetur diſertus, ſi a prælocutione dimitteret.

PRÆLŪCEO, luxi, [illegible] ēre. Valde lucere. Martial. lib. 12. 38.
Prælucere faces, velamunt flammea vultus.
Alicui prælucere, Præferre facem. Suet. in Octav. cap. 29. Auctor de Viris illuſtr. cap. 38. extr. Duillio conceſſum eſt, ut prælucente funali, & præcinente tibicine, a cœna publice rediret.
Majoribus ſuis prælucere virtute ſua. Cic. in Salluſt. 5. Ego meis majoribus virtute mea præluxi: ut ſi prius noti non fuerint, a me initium accipiant memoriæ ſuæ.
Bona ſpe prælucere in poſterum. Cic. de de Amicit. 23. Quum plurimas & maximas commoditates amicitia contineat, tum illa nimirum præſtat omnibus, quod bona ſpe prælucet in poſterum.
Pectora prælucent filo Sidonio. Lucan. lib. 10. 141. Ubi legendum eſt, Perlucent.
Nullus in orbe ſinus Bajis prælucet amœnis. Hor. 1. Epiſt. 1. 83. h. e. Præpollet, ſive amœnior eſt.

PRÆLŪCIDUS, a, um. Adj. [illegible] Plin. lib. 37. cap. 6. Arabicæ excellunt, candore circuli prælucido, atque non gracili.

PRÆLŪDO, ſi, ſum, [illegible, illegible] ĕre. Ante ludere. Virg. 3. Georg. 234.
— & ſparſa ad pugnam præludit arena. Legitur & Proludit. [Ut fere confuſa hæc reperies.
Præludere, cum Dativo. Sen. Epiſt. 103. Illi meliori vitæ longiorique præluditur.
Præludere dicebantur Gladiatores, ante congreſſum, quod eſt Luſorin pugnare, ventilare. V. Lipſ. 2. Saturn. 19. vel Lex. Pitiſc. Ovid. 3. de Arte Am. 515.
Sic ubi præluſit, rudibus puer ille relictis,
Spicula de pharetra promit acuta ſua.

PRÆLŪDIUM, i. n. [illegible] dicitur illa Modulatio vocum, quæ ante initium cantus fieri ſolet, quæ & Præcentio dicitur.
Præludium & portentum, metaphorice, & in malam partem. Cic. 14. Philipp. 8. Quæque eſſet facturus in hac urbe, niſi eum hinc ipſe Juppiter, ab hoc templo atque his mœnibus repuliſſet, declaravit in Parmenſium calamitate: quos, optimos viros, honeſtiſſimoſque homines, maxime cum auctoritate hujus ordinis, populique Rom. dignitate conjunctos, crudeliſſimis exemplis interemit, præludium illud & portentum L. Antonius, inſigne odium omnium hominum, vel ſi etiam dii oderint quos oportet, omnium deorum. al. Proludium, vel Proluvium. vel Propudium. vel Prodigium. [Quod poſtremum, quod in uno Mſ. codice Urſini extat, amplector. Sic in Piſon. 9. ſt P. Clodiu, fatali portento, prodigioque reip. Propudium alibi apud Cic. non legitur, nec cum Portento, ut ſynonymum, recte jungitur.

PRÆLŪSIO, ōnis. f. [illegible] Idem. Plin. 6. Epiſt. 13. extr. Tu tamen exiſtima, quantum nos in ipſa pugna prælii & certaminis maneat, cujus quaſi præluſio, atque præcurſio, has contentiones excitavit. Cic. 2. de Orat. 325. Proluſio.

PRÆLUM, V. PRELUM.

PRÆLUMBO, āre. Lumbos præfringere. Nævius, Cœpit unumquemque prælumbare fuſtibus. Non. 2. 673.

PRÆLŪMINO, āre. Prælucere. Tertull. de Reſur. Carn. cap. 33.

PRÆLUSTRIS, e. Adj. [illegible] Ovid. 3. Triſt. 4. 5.
Vive tibi: quantumque potes, prælustria vita:
Sævum prælustri fulmen ab arce venit.

PRÆLŪTUS, a, um. Partic. ut, Præluta habitacula. Sidon. 4. Epiſt. 25.

PRÆMĂCĔRO, āre. Scrib. Larg. comp. 193. Præmacerentur autem mala cydonia, &c.

PRÆMĂLĔDICO, ĕre. Tertull. adverſ. Marc. 5. 3.

PRÆMANDO, [illegible] āre. Ante, ſive prius mandare, & mittere. Cic. 5. Fam. 9. Dicitur mihi tuus ſervus anagnoſtes fugitivus in Vardæis eſſe, de quo tu mihi nihil mandaſti: ego tamen terra marique ut conquireretur, præmandavi. Plaut. Truc. 2. 4. 49.
Aliam alioſum ita, præmandare & quærere
Puerum, aut puellam, qui ſupponantur mihi.

PRÆMANDO, ĕre. Gell. 4. 1. Si idem me tibi præmandere, quod ajunt, poſtulas. Hinc

PRÆMANSUS, a, um. Partic. ut, Præmanſum in os inferere. Adagium quod laudat Eraſmus Chil. 2. Cent. 10. n. 33. Sed apud Cic. 2. de Orat. 162. extat, Manſa.

PRÆMĀTŪRUS, a, um. Adj. [illegible] Nondum maturus; ut, Segetes præmaturæ, Frumenta præmatura. Valla lib. 4.
Præmaturos fructos, Ante alios maturus. Columel. lib. 11. cap. 3.
Præmaturus, per translationem, dicitur pro Immaturo, & quod ante tempus venit, aut accidit: ut, Præmatura mors. Plin. lib. 7. cap. 51.
Hiems præmatura. Tacit. lib. 1. Ann. 30.
Præmaturum & Serum, contraria. Plin. lib. 8. cap. 45. Domitura boum in trimatu, poſtea ſera, ante præmatura.
Præmatura denuntiatio. Cic. 10. Fam. 8. Nunquam diffitebor multa me, ut ad effectum horum conſiliorum pervenirem, & ſimulaſſe invitum, & diſſimulaſſe cum dolore: quod præmatura denuntiatio boni civis imparati, quam periculoſa eſſet, ex caſu Collegæ videbam.
Labor præmaturus. Sil. lib 15. 356.

PRÆMATŪRE, Adv. [illegible] Immature. Plaut. Moſtel. 2. 2. 69.
Nam me Acheruntem recipere Orcus noluit,
Quia præmature vita careo. h. e. Quia mortuus ſum ante tempus. Gell. lib. 10. cap. 11.
Compar. Præmaturius, eſt apud Papin. Dig. l. 45. tit. 1. leg. 118.

PRÆMĔDICĀTUS, a, um. Partic. [illegible] Ovid. 12. Epiſt. 15.
Iſſet anhelatos non præmedicatus in ignes,
Immemor Æſonides, oraque adunca boum. i. n. Non iſſet Jaſon ad domandos tauros, qui naribus ignem efflabant, ante a me, Medea ſcilicet, inſtructus medicamentis, quibus hi poſſent vinci.
Antidoto præmedicatus. Tertull. de Jejun. cap. 12.

PRÆMĔDĬTOR, [illegible] āri. Ante meditari, præcogitare. Cic. 6. Att. 3. Ea que me fingere poſſim, & præmeditari quo animo accedam ad urbem.
Quid ſibi uſu venturum ſit præmeditari. Auctor ad Heren. lib. 2. 5.
Præmeditator vitare errorem. Lucret. lib. 4. 822.
— & illum,
Effugere errorem, vitareque præmeditator. Sic hunc locum, non minus docte, quam feliciter reſtituit Lambinus, quum ante mirum quam corruptus eſſet. Sed Gronov. mavult Præmetuenter. V. in h. v.

PRÆMEDITĀTUS, a, um. Partic. ut, Mala præmeditata leviora an ſiant. Cic. 3. Tuſc. 14.

PRÆMEDITATIO, ōnis. f. [illegible] Cic. 3. Tuſc. 26. Hæc igitur præmeditatio futurorum malorum, lenit eorum adventum, quæ venientia longe ante videris.

PRÆMEDITĀTŌRIUM, i. n. Locus ubi meditatio fit & præparatio Tertull. de Jejun. cap. 6. Totum illud domicilium interioris hominis, eſcis ſtipatum, vinis inundatum, decoquendis jam ſtercoribus æſtuans præmeditatorium efficitur latrinarum. V. ibi Pamelium.

PRÆMENSUS, V. PRÆMETIOR.

PRÆMERCOR, [illegible] āri. Prius mercari, ſive, ut ait Budæus, In emptione prævenire, & licitaturo præripere. Plaut. Epid. 3. 3. 26.
Edepol næ iſtam tempore gnato tuo
Sumus præmercati. Plin. lib. 12. cap. 2. Ni qui ad pollucturam emerent, pretio minus parcerent, eaque præmercarentur.

PRÆMESSUM, i. n. [illegible] Sacrificii genus, quod de ſpicis, quas primum meſſuiſſent, ſacrificabant Cereri. Hæc Feſtus. Quidam legunt Præmeſſium. conf. Scalig. in Varr. 5. de L. L. p. 75. ed. ult. Steph.

PRÆMĒTIOR, [illegible] īri. Ante metiri. ut, Præmetiri pericula. Sarisb. Epiſt. 59. Unde

PRÆMENSUS, a, um. Partic. ut, Lucis præmenſæ tempora. Tibul. lib. 3. 3. 9.
Tunc, quum præmenſæ defunctus tempora lucis,
Nudus Lethea cogerer ire rate. Alii legunt Permenſæ. V. Broeckh. Portionem vitæ appellat Juven. 9. Sat. 127.
— miſeræque breviſſima vitæ Portio.
Præmenſi ſoli ſpatium. Frontin. de Re Agr. n. ult.

PRÆMĔTOR, āri. Solin. cap. 40. Dinocratem Alexandri juſſu Alexandriam in Ægypto præmetatum, ſupra expoſuimus.

PRÆMETĀTUS, a, um. Partic. Mart. Capell. 8. Præmetata divûm itinera.

PRÆMĔTUO, [illegible] ĕre. Ante metuere. Prudent. adverſ. Symmach. 2. 581.
— præmetuit cultus inoleſcere Chriſti.

PRÆMETUENS, entis. Partic. Cæſ. 7. Bell. Gall. 49. Cæſar præmetuens ſuis. Phædr. 1. Fab. 17. Dolum præmetuens. Lucret. lib. 3. 1032.
— at mens ſibi conſcia facti,
Præmetuens, adhibet ſtimulos, torretque flagellis.

PRÆMETUENTER, Adv. Gronov. Obſerv. 3. 5. reſtituit Lucret. lib. 4. 822.
Effugere errorem vitareque præmetuenter. Lamb. Præmeditator.

PRÆMĬCO, āre. Apul. Met. 11. pr. Præmicantis lunæ candore nimio completus orbis. Prudent. Calagurit. 84.
Quæ viam patere cæli præmicando oſtenderent.

PRÆMĬGRO, [illegible] āre. Ante migrare. Plin. lib. 8. cap. 28. Ruinis imminentibus muſculi præmigrant.

PRÆMĬNEO, ĕre. Præ aliis eminere. Senec. Med. 93. Unius facies prætinet omnibus. Tacitus cum quarto caſu junxit, 15. Ann. 34. 3. Eo uſque valuit, ut gratia, pecunia, vi nocendi etiam, malos præmineret. Adde 12. Ann. 12. pr. V. PRÆEMINEO.

PRÆMINENS, Partic. pro Præeminens. Solent enim Latini non raro vocales conjungere, & in unum confundere: ut Prærogare, pro Præerogare. & ſic in ceteris. Prudent. Cathem. 11. v. 108.
Inſignis ipſe & præminens. Turnebus. conf. PROANDO, ad fin.

PRÆMĬNISTER, tri. m. Macrob. 3. Saturn. 8. Mercurii vocabulo ſignificant præminiſtrum. Tertull. de Orat. cap. 1. Opus præminiſtri.

PRÆMINISTRA, æ. f. Macrob. 3. Saturn 8. Camilla Dianæ præminiſtra. Apul. Apol. Lingua mendaciorum & amaritudinum præminiſtra.

PRÆMINISTRO, āre. Apul. Mileſ. 2. p. 119. Elmenh. Aſſidue reſpiciens præminiſtrantem Fotidem. Tertull. Apol cap 22. Fabulas ad deſtructionem veritatis iſtius æmulas præminiſtraverunt.

PRÆMĬNOR, āri. Valde minari. Apul 5. Mileſ. p. 167. Elmenh. Malum grande de vultus curioſitate præminatur. conf. Tertull. Apol. cap. 21. & adverſ. Marc. 5. 19.

PRÆMĬTIS, e. Adj. Venant. Fortun. 3. Carm. 12. 37.
Hurca præmitis melius tua condita ſervans.

PRÆMITTO, miſi, miſſum, [illegible] ĕre. Ante mittere. Conſtruitur fere cum Ad vel In præpoſitionibus. Cic. 2. Off. 25. Præmittebatque de ſtipatoribus ſuis, qui ſcrutarentur arculas muliebres. [Hæc potius erat conſtructio

Digitized by Google

constructio notanda, Verbum scil. hoc, non *ut* conj. sed pronomen relativum cum Subjunctivo modo postulare, ut & simplex Mitto. ubi V.
Litteras odiosas præmittere. Cic. 10. Att. 7.
Cum equitatu in aliquem locum præmittere aliquem. Cic. ad Brut. 15.
Præmiserat in Hispaniam legiones. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 39.
Præmittitur in Siciliam cum imperio. Cic. 7. Att. 13.
Præmittere edictum. Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 19.

PRÆMISSUS, a, um. Partic. [προπεμφθείς] ut, Præmissus Achates. Virg. 6. Æn. 34.
Equites præmissi ibant. Virg. 9. Æn. 367.

PRÆMISSA, orum. n. pl. Plin. lib. 12. cap. 1. Produnt, Alpibus coercitas, & tum inexsuperabili munimento, Gallias, hanc primum habuisse causam superfundendi sese Italiæ, quod Helico ex Helvetiis civis earum, fabrilem ob artem Romæ commoratus, ficum siccam, & uvam, oleique ac vini præmissa, remeans secum tulisset. Quem locum emendans Hermolaus, Promissa reposuit, publica lectione expuncta. Cælius tamen lib. 6. cap. 6. mavult Præmissa, interpretaturque primitias quasdam, sicuti Præmissa sacrorum dicuntur. Contendit etiam Ciceronem hoc vocabulo fuisse usum 10. Fam. 21. Et tuarum litterarum ad me missarum præmissa meminissem: ubi alias legitur Promissa. V. ad Cic. not. Victor. & Gebhard. & ad Plin. Hard.

PRÆMIUM, i. n. [γέρας, τίμιον, ἐπινίκιον, ἆθλον, ἀριστεῖον, χαρίσιον] Munus, quod in ludis, certaminibus, aliisve industriæ, aut virtutis speciminibus proponitur iis, qui rem bene gesserint. Ter. Eun. 5. 9. 27.
Quodvis donum & præmium a me optato, id optatum feres. Virg. 5. Æn. 485.
invitat qui forte velint, & præmia ponit.
Præmium, inquit Varro de L. L. lib. 5. 36. a Præda, quod ob recte quid factum concessum. Proprie idem fere significat; ut Virg. 11. Æn. 78. Plaut. Men. 1. 2. 26. conf. Tacit. 1. Hist. 51. 1. & Tibull. 1. 2. 25.
Pro eversæ Reipub. præmiis provincias aliquas occuparunt. Cic. de Provinc. Consul. 3.
Præmium, pro Mercede ob laborem. Plin. 3. Epist. 17. Ego viaticum, ego etiam præmium dabo. i. e. Mercedem præter viaticum.
Ampla præmia. Stat. 6. Theb. 550.
Amplissimum præmium, ex omnibus præmiis virtutis, si esset habenda ratio præmiorum, gloria est. Cic. pro Milon. 97.
Exitialia. Stat. 2. Achill. 354.
Frondentia præmia vatum, Laurus vel hedera. Stat. 5. Silv. 3. 56.
Opimum præmium. Plin. lib. 14. cap. 1.
Accipere præmia. Virg. 5. Æn. 309.
Affici præmio. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Auferre præmium. V. AUFERO.
Capere præmia. Virg. 5. Æn. 230.
Commoveri amplis præmiis ad perdiscendum. Cic. 2. de Orat. 13.
Contemnere periculorum præmia & laborum fructum. Cic. in Pison. 63.
Contineri præmio & pœna Rempublicam Solon dixit. Cic. ad Brut. 15.
Decoratur honoribus, præmiis, atque splendore, verus, justus, & honestus labor. Cic. 1. de Orat. 194.
Deferre alicui dignitatis præmium, alteri denegare. Cic. pro Flacc. 1.
Dare alicui amplissima præmia. Cic. 4. in Catil. 5.
Data sunt mihi pro hac industria præmia tanta, quanta antea nemini. Cic. pro Muren. 8.
Donare aliquem præmiis. Cic. pro Arch. 5.
Donari præmio studii sui. Quintil. lib. 2. cap. 7.
Elicere aliquem præmiis ad faciendum aliquid. Cic. pro Corn. Balb. 37.
Evocari præmiis. Quintil. lib. 2. cap. 1.
Exspectare præmia meritæ palmæ. Virg. 5. Æn. 70.
Exstant recte factis præmia, peccatis supplicia. Cic. 3. de Nat. Deor. 85.
Ferre præmia multa laborum. Hor. 2. Serm. 2. 21.
Ferre grandia præmia meritorum. Hor. 2. Epist. 2. 38.
Ferre digna præmia, Rependere. Virg. 1. Æn. 609.
Fert improba præmia dira libido. Senec. Octav. 6.
Tulit perversa præmia tristis virtus. Senec. Hippol. 9.
Invitare aliquem præmiis ad aliquid agendum. Cic. pro Ligar. 12.
Licet legis præmio, i. e. Beneficio legis. Cic. 4. Acad. 1. Absens factus Ædilis, continuo Prætor, (licebat enim celerius legis præmio) post in Africam, &c.
Linquere alicui quæsita præmia. Lucret. lib. 5. 5.
Maculat vitæ præmia metus pœnarum. Lucret. lib. 5. 1150.
Merere præmia. V. MEREO.
Oppugnare aliquem suis præmiis. Cic. Anteq. iret. in exsil. 12. Non satis est, ne cui injuriam facias, providere: si tamen sunt voluntarii inimici, qui tuis præmiis te oppugnent.
Pensare præmia. Stat. 1. Achill. 69.
Persolvere præmium alicui. Cic. pro Cæl. 68.
Persolvit præmia morum. Stat. 1. Silv. 4. 38.
Poscere. Ovid. 16. Epist. 19.
Præmia magna quidem, sed non indebita posco.
Postulare præmium. Cic. pro Rabir. 31. Et 3. in Catil. 26. Virtutis præmium, insigne honoris, monimentum laudis, pro tantis rebus nullum postulo.
Proposuit præmium Xerxes, qui invenisset novam voluptatem. Cic. 5. Tuscul. 20.
Proposita virtutibus sunt præmia, & supplicia vitiis. Cic. 1. de Orat. 247.
Reddere præmia. Catul. Argon. 62. 157.
Referens præmia servati civis. Lucan. lib. 1. 358.
Rependere digna præmia. Stat. 9. Theb. 50.
Repetere præmium & fructum officii. Cic. Anteq. iret in exsil. 4.
Solvere præmia digna. Virg. 9. Æn. 253.
Trahunt invidiosa victores præmia Graji. Ovid. 13. Met. 414.
Tribuere alicui præmium sub aliqua conditione. Cic. pro Arch. 23.
Vendere præmio provinciæ totam Remp. Cic. in Pison. 15.
Venire frustra ad præmia. Virg. 5. Æn. 346.
Venire ad præmia legis. Cic. pro Cluent. 98. Sed quod judicibus probarint, quod in eodem genere, in quo ipsi offendissent, alios reprehendissent, se ad præmia legis venire oportere.
Præmium, pro Pecunia posuit Nævius, Sine præmio sum, marsupium reliqui domum. Nonius.
Pro Quibusvis vitæ commodis & bonis. Lucret. 3. 969.

Omnia perfructus vitaï præmia, marces? Idem lib. 5. 4.
— qui talia nobis
Pectore parta suo quæsitaque præmia liquit. De Epicuro. conf. Idem 3. 913.
Pro Pœna. Ovid. 8. Met. 503. — cape præmia facti.

PRÆMIŌSUS, a, um. Adj. [χρηματικός] Pecuniosus; interpretibus Paulo & Festo. Accius, Divitem ac præmiosum avum.

PRÆMIOR, [μισθόω] āri. Suet. in Tit. Vesp. cap. 7. Suspecta & rapacitas, quod constabat in cognitionibus patris nundinari, præmiarique solitum. Præmiari, inquit Budæus, hoc loco Lucrari significat. conf. ibi Pitisc.

PRÆMIĀTOR, ōris. m. [μισθωτής] Qui præmia solvit.
Præmiatorem, pro Prædone dixit Nævius, auctore Nonio, 2. 629. Nam in scæna nos nocturnos cœpit præmiatores tollere. V. Lips. in Tacit. 1. Ann. 40.

PRÆMIĀTRIX, īcis. f. Ammian. 14. 39. Ultrix facinorum impiorum, bonorumque præmiatrix Adrastia.

PRÆMIXTUS, a, um. Partic. Apic. 45. Olus præmixta compones.

PRÆMŎDĔROR, [προδιοικέω] āri. Ante moderari. Gell. lib. 1. cap. 11. Cretenses quoque prœlia ingredi solitos memoriæ datum est, præcinente ac præmoderante cithara gressibus.

PRÆMŎDŬLĀTUS, a, um. Partic. a Præmodulor. Quintil. 11. 3. p. 1022. Burm. Gestu præmodulati cogitationem.

PRÆMODULATIO, ōnis. f. Quintil. ibid. [Nisi error est.

PRÆMŎDUM, Adv. [ὑπερμέτρως] Gell. lib. 7. cap. 7. Livius in Odyssea, Præmodum dicit quasi Admodum; Parcentes, inquit, præmodum. Quod significat Supra modum: dictumque est quasi præter modum, in quo scilicet prima syllaba acui debet.

PRÆMŒNIO, īre. i. e. Præmunire. Gell. 13. 27. & 14. 2.

PRÆMŎLESTIA, æ. f. [προλυπία] Cic. 4. Tusc. 64. Alii metum Præmolestiam appellabant, quod est quasi dux consequentis molestiæ.

PRÆMŌLIOR, ītus sum, [προμηχανάομαι] īri. Ante moliri, præparare, inquit Budæus. Liv. 28. 17. Itaque præmoliendas ibi ratus jam res, conciliandosque regum, gentiumque animos, Syphacem primum regem statuit tentare. Gronov. Præmoliendam sibi r. j. rem. [An Præmolliendam?

PRÆMOLLIS, e. Adj. [ὑπεραπαλός] Valde mollis. Plin. lib. 11. cap. 37. Cor palpitat certe, & quasi alterum movetur animal, intra præmolli firmoque opertum membranæ involucro. Idem 9. 51.

PRÆMOLLIO, [προμαλάττω] īre. Ante mollire. Quintil. 4. 1. Si quid erit asperum, præmolliemus, quo facilius aures judicum, quæ post dicturi erimus, admittant. Unde

PRÆMOLLĪTUS, a, um. Partic. [προμαλαχθείς] Quintil. lib. 2. cap. 9. Et frustra sparseris semina, nisi illa præmollitus foverit sulcus.
Mentes præmollitæ. Quintil. lib. 6. cap. 5.

PRÆMŎNEO, ui, itum, [προπαραγγέλλω, προνουθετέω] ēre. Ante monere, Prius quam aliquid fiat, & ante periculum, monere. Colum. R.R. 1. 8. pr. Igitur præmoneo, ne villicum ex eo genere servorum, qui corpore placuerunt, instituamus: neu ex eo quidem ordine, qui urbanas ac delicatas artes exercuerit.
Animo sane benevolo, ut magnopere caverem, præmonebat. Cic. 2. Verr. 83.
Ab impendentibus periculis maximis voce alicujus præmoneri. Cic. de Arusp. resp. 10.
Nefas præmonere. Ovid. 15. Met. 785.
Pericula præmonent. Plin. lib. 8. cap. 28.

PRÆMONĬTUS, a, um. Partic. [προπαραγγελθείς] ut, Urbe præmonita oraculo. Plin. lib. 16. 39.

PRÆMONITUM, i. n. Gell. 14. 2. Generalia quædam præmonita & præcepta.

PRÆMONĬTIO, ōnis. f. Tertull. advers. Marc. 2. 4. Agnosco bonitatem Dei ex legibus & præmonitionibus bonis & benignis.

PRÆMONĬTUS, ūs. m. [προπαράγγελμα] pro Prædictione. Valer. Max. lib. 1. c. 6. Sic deorum spreti præmonitus excandescunt. Ovid. 15. Met. 804.
Nec tamen insidias venturaque vincere fata
Præmonitus potuere deûm.

PRÆMONĬTOR, ōris. m. Apul. de Deo Socr. p. 51. Elmenh. Incertis prospector, dubiis præmonitor, periculosis tutator.

PRÆMONITŌRIUS, a, um. Adj. Tertull. de Anima cap. 3. Præmonitorium edictum.

PRÆMONSTRO, [ὑφηγέομαι] āre. Ante monstrare. Docere, ostendere. Plaut. Pers. 2. 3. 61.
Præmonstra docte: præcipe astu filiæ,
Quid fabuletur, ubi se natam prædicet. Cic. 1. de Divin. 13.
Atque etiam ventos præmonstrat sæpe futuros
Inflatum mare. Ex poeta.

PRÆMONSTRANS, antis. Partic. [ὑφηγούμενος] Stat. 1. Theb. 67.
— si Sphingos iniquæ
Callidos ambages te præmonstrante resolvi.

PRÆMONSTRĀTIO, ōnis. f. Lactant. 7. 14. 12. Sæpe diximus minora & exigua magnorum figuras & præmonstrationes esse.

PRÆMONSTRĀTOR, ōris. m. [ὑφηγητής] Qui præmonstrat, & docet quid faciendum sit ante periculum. Ter. Heaut. 5. 1. 2.
Sed hic adjutor meus, & monitor, & præmonstrator Chremes

PRÆMORDEO, di, sum, [προδάκνω] ēre. Gell. lib. 7. cap. 9. Plautus in Trigeminis, non Præmordisset, neque Præmomordisset dixit, sed Præmorsisset; Si fugissem, inquit, medium credo præmorsisset.

PRÆMŎRIOR, īris vel ĕris, [προαποθνήσκω] mori. quasi Ante tempus mori. Ovid. 8. Epist. 121.
Aut ego præmoriar, primoque exstinguar in ævo,
Aut ego Tantalidæ Tantalis uxor ero. Plin. lib. 29. cap. 2.
Traduntque quod extra nodum sit, a cauda præmori.

PRÆMORTUUS, a, um. Partic. ut,
Membra præmortua. Ovid. 3. Amor. 7. 65.
Pudor præmortuus. Liv. 3. 72. Scaptium ipsum id quidem, nisi præmortui jam sit pudoris, non facturum. Sic autem forte vocat, ut notet in sene decrepito paulo ante vitam exstinctum esse pudorem.

PRÆMŎVEO, ēre. Ante moveo. Cæl. Aurel. Tard. 2. 5. 168. Quoties partes longe remotæ præmoventur.

PRÆMŌTUS, a, um. Partic. Idem 2. Tard. 1. 46. Præmotis vel exercitis consilium dabimus.

PRÆMULCEO, ēre. unde,

PRÆMULSUS, a, um. Partic. Apul. 1. Florid. p. 342. Elmenh. Crines ejus præmulsis caproneis anteventuli & propenduli.

PRÆMUNDO, āre. Octav. Hor. 2. 10. Præmundare oculos molli penicillio.

PRÆMUNIO, [προμοχλεύω, προοχυρόω] īre. Prius munire. Cæs. 3. Bell. Civil. 55. Isthmum præmunire instituit, ut Achaia Fufium prohiberet. Idem ibid. 58. Aditus duos, quos esse angustos demonstravimus, magnis operibus præmunivit. [Quibus locis non est Prius, sed In fronte munimento objecto claudere, estque eadem vis particulæ ac in Præcludo, Præfigo, Præsæpio.

Præmunire, per translationem. Cic. pro Cœl. 19. Quamobrem illa, quæ ex accusatorum oratione præmuniri jam & fingi intelligebam, fretus vestra prudentia, Judices, non pertimesco.

Ante præmunire. Cic. in Orat. 137. Ut dividat in partes, ut aliquid relinquat ac negligat, ut ante præmuniat, ut in eo ipso, in quo reprehendatur, culpam in adversarium transferat.

Præfulcire & præmunire. Cic. 5. Att. 13. Primum illud præfulci atque præmuni, quæso, ut simus annui, ne intercaletur quidem.

PRÆMUNITIO, ōnis. f. [προκατάσκευη] Cic. 3. de Orat. 204. Quid? si in homines caros, judicibusque jucundos, sine ulla præmunitione orationis acerbius, & contumeliosius invehare, nonne abs te judices abalienes?

PRÆNARRO, [προδιηγέομαι] āre. Ante narrare. Ter. Eun. 5. 5. 12. Recte sane interrogasti, oportuit rem prænarrasse me.

PRÆNASCOR, ēris, nasci. Commodian. Instruct. 6. Illum non aliquis prophetavit prænasci.

PRÆNATO, [προνήχομαι] āre. Ante natare. Plin. lib. 9. cap. 45. Prænatante pisciculo frondem suam spargit.

Prænatat amnis domos. Virg. 6. Æn. 705. Servius; Prænatat, præterfluit. Et contrarie dictum est: nam non natant aquæ, sed nos in ipsis natamus. Ennium igitur sequutus est, qui ait,

— fluctusque natantes. V. NATO.

PRÆNAVIGO, [προπλέω] āre. Præternavigare, vel ultra navigare. Plin. lib. 6. cap. 23. Deinde Ichthyophagi tam longo tractu, ut xx dierum spatio prænavigaverint. Mela 2. 3. Ad Sunium tendentibus illa prænaviganda.

PRÆNAVIGATIO, ōnis. f. Plin. lib. 6. cap. 31. A Gorgonum insulis prænavigatione Atlantis dierum quadraginta, &c.

PRÆNESTE, is. n. & PRÆNESTIS, is. f. [Πραίνεστον Ptol.] Nomen urbis in Latio, non longe ab urbe Roma, quod is locus, in quo condita est, montibus præstet, dicta. Auctor Festus, vel potius Cato, ut ex Serv. in 7. Æn. 682. apparet. Et sic cum diphthongo scribitur. Servius tamen ipse v. 678 ἀπὸ τῶν πρίνων, hoc est ab ilice, quæ ibi abundat, deducit. Solinus cap. 8. ex Zenodoto, a Præneste Ulyssis nepote, & Latini regis filio, cui Steph. subscribit. Olim Polystephanus dicta: id est, multarum coronarum, ut vult Strabo. Lege Plutarchum in Parall. Gr. Rom. extr. Quidam a Cæculo Vulcani filio conditam ferunt super Aretino monte; quod sequitur Virg. V. CÆCULUS. In hac fuit Fortunæ templum illustre: unde certa edebantur oracula. Hujus meminit Cic. 2. de Divin. 87. Quod Carneadem Clitomachus scribit dicere solitum nusquam se fortunatiorem, quam Præneste, vidisse Fortunam. conf. Lex Prisc. [Serv. ad loc. seq. Virg. Dicimus autem, inquit, & hoc Præneste, & hæc Prænestis, unde est Præneste sub ipsa. Locus est 8. Æn. 561. quomodo & Juven. Sat. 3. v. 190. tametsi posset, & apud illum Ipso, pro Ipsa; & apud hunc Gelido pro Gelida legi. Feminino tamen etiam Festus ponit, quin & Straboni ac Stephano & Suid. ἡ Πραίνεστος, Latinis alioqui scriptoribus semper neutrum est. Ceterum quod Servius rectum f. g. Prænestis facit, non videtur id exemplo allato Virgilii satis astruere, quum videatur per ellipsin dictum, subaudito Urbs, vel Civitas. V. Voss. de Analog. 1. 12. extr. & de Ablativo ejusd. voc. 2. 11.

Altum Præneste. Virg. 7. Æn. 682.

Frigidum. Hor. 3. Carm. 4. 22.

Sacrum. Stat. 4. Silv. 4. 15.

PRÆNESTINI, orum. m. pl. [Πραινεστῖνοι] Habitatores Præneste. Cic. 2. de Divin. 85. Numerium Suffucium Prænestinorum monumenta declarant, honestum hominem & nobilem somniis crebris, &c.

Prænestinos, refert Gell. 16. 13. maximo opere a Tiberio imperatore petisse orasseque, ut ex Colonia in municipii statum redigerentur: idque illis Tiberium pro referenda gratia tribuisse, quod in eorum finibus sub ipso oppido, ex capitali morbo revaluisset. Hæc ille.

PRÆNESTINUS, a, um. [Πραινεστῖνος] Adj. possessiv. ut,

Bracteæ Prænestinæ. Plin. lib. 33. cap. 3.

Dea Prænestina. Ovid. 6. Fast. 62.

Fortuna. Lucan. lib. 2. 193.

Montes. Liv. 3. 8.

Nucum Prænestinarum meminit Cato sæpius, cap. 143. & cap. 8. Eæ sunt quæ & Ponticæ vocantur, & Avellanæ. Auctor Macrob. lib. 3. Saturn. cap. 18.

Sorores. Stat. 1. Silv. 3. 80.

Sortes. Cic. 2. de Divin. 87. Fani pulchritudo & vetustas Prænestinarum etiamnum retinet sortium nomen, atque id in vulgus.

Urbs. Virg. 7. Æn. 678.

PRÆNIMIS, [μέγα λίαν] quasi dicas Valde nimis. Gell. lib. 19. cap. 10. in c. prænimis plebejum est.

PRÆNITEO, ui, [ὑπερλάμπω] ēre. Valde nitere & resplendere. Paterc. 2. 39. 2. Devictarum gentium titulis forum Augusti prænitet.

PRÆNITENS, entis. Partic. Paterc. 2. 35. 2. Virtus Catonis multis in rebus insignis atque prænitens.

Prænitens luna. Plin. lib. 2. cap. 9.

PRÆNOBILIS, e. Adj. Compar. Apul. 3. Florid. Prænobilior proprio ingenio, quam patrio consulatu.

PRÆNOMEN, inis. n. [πρῶτον ὄνομα] Quod honoris causa præponitur nomini, ut Marcus, Publius, Titus, Quintus, Quod raro plene scribitur, ut infra ex Sigon. videbis.

In epistolarum epigraphe omissum prænomen familiaritatis nota fuit. Cic. 7. Fam. 32. Quod sine prænomine familiariter, ut debebas, epistolam misisti ad me, primum, addubitavi, num a, &c.

In prænominibus non servari analogiam, ut in nominibus Romanis, scribit Varro de L. L. 8. 38. Ac dicitur Terentius vir, Terentia femina, Terentium genus: in Prænominibus ideo non fit item, quod hæc instituta ad usum singularia, quibus discernerentur nomina gentilitia; ut a numero (in feminis) Prima, Secunda, Tertia, Quarta. In viris, ut Quintus, Sextus, Decimus. Sic ab aliis rebus, quum essent duo Terentii, aut plures, discernendi causa, ut aliquid singulare haberent, notabant. V. reliqua infra.

Prænomina Romana ad triginta fuisse, ex Varronis sententia tradit Valerius. (in fragm. de nominib.) hæc autem fuisse videntur, Agrippa, Appius, Aulus, Cæso, Cajus, Cneus, Decimus, Hostus, Lucius, Mamercus, Manius, Marcus, Numerius, Opiter, Postumus, Proculus, Publius, Quintus vel Quinctus, Servius, Sextus, Spurius, Tiberius, Titus, Tullus, Vibus, (vel potius Vibius) Volero, Vopiscus. Peregrina vero prænomina fuere, Ancus, Aruns, Lar, Lucumo, Mettius, (vel Mettus) Numa, Petro, Pompo, Sertor, Tallus, Turnus, Volusus. De quorum prænominum origine, ac significatione, quoniam qui de nominibus modo scripsere, nihil dixerunt, nos ea scribemus, quæ a veteribus tradita, a nobis, quanta maxima fieri potuit diligentia, sunt collecta. Agrippa, Festo auctore, vocatus, qui cum labore matris sit natus, exempli caussa in pedes contra naturam, & non in caput, id est ab ægro partu. item Nonius Marcellus (19. 2.) & Quintilianus lib. 9. (V. lib. 1 cap. 4. p. 49. Burm.) Appius ex Sabinorum prænomine Actio venit, ut ait Valerius: idque Romæ Claudiorum fuit; quorum principe Appius Clausus (post Claudius) dictus est de quo Livius lib. 2. 16. Auli dicti, qui diis alentibus nascerentur, ut ait Valerius. Cæso, qui ex utero matris exsectus est: quod tradunt Festus, Valerius, Plinius lib. 7. cap. 9. Cajus a gaudio patrum appellatus, ut ait Valerius. Cneus, vel ab insigni aliqua re, quasi γνώρισμα, vel a γίγνομαι, id est generatione futura dictos tradit Valerius, & Festus. Quintus, Sextus, Decimus, a numero dicti sunt, teste Varrone; (cujus verba supra & infra V.) ut, qui quinto, sexto, & decimo quoque loco esset natus, is demum primis temporibus Quintus, Sextus, & Decimus diceretur. Hostus, inquit Valerius, fuit prænomen in eo, qui peregre apud hospitem natus est; fuitque prænomen Lucretii Tricipitini, collegæ L. Sergii consulis. Macrob. lib. 1. Saturn. (cap. 6.) qui in hostico procreatus esset, eum Hostum fuisse vocatum scribit. Est autem mendum apud Valerium: Hospes enim legitur, non Hostus. Quod autem legendum sit Hostus, ex eo intelligi potest, quod Livius (4. 30.) Lucretium Tricipitinum, cujus meminit Valerius, Hostum vocat; & in Consulibus Capitolinis scriptum est, P. LUCRETIUS HOSTI F. Macrobius etiam lib. 1. (l. c.) Hosti Hostilii mentionem facit. Lucii duplex origo traditur a Valerio: aut enim a Lucumonibus Etruscis dictus est, ut Lucumo Tarquiniensis, qui se L. Tarquinium appellavit; aut is demum Lucius appellatus est, qui lucis initio natus est; quod scribit etiam Festus, & Varro. (l. c.) Mamercus prænomen gentis Æmiliæ fuit, de quo Plutarchus in Numa, & Æmilio sic, Mamercus fuit Pythagoræ filius, a quo Numa Pompilius rex filium Mamercum nominavit, qui auctor, & princeps gentis Æmiliæ fuit. Festus autem prænomen Oscum esse putat, quod Osci Martem Mamercum appellaverint. Manius dictus est qui mane est ortus: aut ominis causa, quasi bonus: Manum enim antiqui bonum dicebant, quæ tradit Varro lib. 2. de analogia, (Immo 9. 8.) Valerius, Festus, Macrob. lib. 1. Sat. (cap. 3.) Zosimus autem, Græcus historiarum auctor, lib. 1. (cap. 3.) tradit, Manium in gentem Valeriam profectum esse a quodam Valerio, qui primus sacra diis Manibus fecit. Marcus dictus est, qui mense Martio natus est, ut ait Valerius. De Numerio sic Festus: Numerius prænomen nunquam antea fuisse in patricia familia dicitur, quam Q. Fabius, qui unus post sex & trecentos ab Etruscis interfectos superfuit, inductus magnitudine divitiarum, uxorem duxit Otacilii Maleventani, ut tum dicebantur, filiam, ea conditione, ut qui primus natus esset, prænomine avi materni Numerius appellaretur. Valerius ita: Numerio sola patricia familia usa est Fabia: idcirco quod CCCVI apud Cremeram flumen cæsis, qui unus ex ea stirpe exstiterat, ducta in matrimonium uxore filia Numerii Otacilii Maleventani, sub eo pacto, ut, quem primum filium sustulisset, ei Numerii prænomen imponeret, obtemperarit. Hinc mendose apud Cicer. lib. 1. de Divin. (43.) legitur ita: His adjungatur etiam somnium Æneæ, quod in numerum Fabii Pictoris Græcis annalibus scriptum est: quum sit legendum, Quod in Numerii Fabii Pictoris. Fuit enim alter Fabius Pictor prænomine Quinctus, qui de rebus Romanis Latine scripsit, Gellio, & Nonio testibus, qui ejus sæpe verba Latina proferunt, itemque Cicerone de Legibus lib. 1. (6.) qui eum inter historicos Latinos numerat: at qui Græce iisdem de rebus scripsit, is videtur fuisse Numerius nominatus, quem tamen lib. 1. Dionysius Quintum nominat. Hac ratione in oratione pro Cluentio (21.) M. & Numerium Aurios legimus, & lib. 3. de Oratore (87.) Numerium Furium, & lib. 2. de Divin. (85.) Numerium Suffucium, & apud Pedianum (in Orat. in L. Pison. 35.) Numerium Quintium. (Al. Q. Numerium.) Opiter dictus, cujus pater avo vivo mortuus est: quasi qui post obitum patris genitus sit, aut qui ob patrem avum habeat. Quod prænomen Virginio Tricosto (A. V. 253.) consuli fuit. Valerius, & Festus, (Adde Quintil. l. c.) Postumus, qui post humatum patrem est natus. Varro lib. 2. de analogia, (Immo 9. 38. Qui post patris mortem, V. infra, & in ipsa voce, & Quintil. l. c.) & Plutarchus in Coriolano, ut Postumus Cominius, & Postumus Æbutius: de quibus Valerius. Proculus, qui natus sit patre peregrinante patria procul, ut ait Plutarchus in Coriolano. Valerius autem, qui patre sene natus sit, quasi procul ætate progresso, eum Proculum esse vocatum dicit. Publii, ait Valerius, qui prius pupilli facti erant, quam prænomina haberent. Alii, ominis causa a pube. Servius is primum dictus est, quem serviens mulier peperisset, ut de Ser. Tullio rege scribit Dionysius. At Valerius, qui mortua matre in utero servatus est. Spurius dictus, qui sine patre esset: antiqui enim iisdem litteris S. P. Spurius, & Sine Patre scripserunt, quod a Plutarcho in quæstionibus Ro. (Q. 106.) & Valerio traditum est. Tiberii, ait Valerius, dicti, qui ad Tiberim nascerentur. De Tito controversia est. Valerius a Sabino quodam, nomine Tito, manasse ait: Festus a Titulo: titulos autem milites fuisse, quod patriam tuerentur, quasi tutulos. Tullus ominis causa dictus est, quasi tollendus, o littera in u versa: quod a Valerio proditum. Volero, inquit Valerius, in prænomen abiit, quia volentibus nasci liberis parentibus indebatur. Quo usus est Publilius Philo, qui nominatur in anno CCCLXII Capitolino. Vibus (vel potius Vibius) prænomen esse, indicat annus CCC Capitolinus, ubi est ita: P. SEXTIUS Q. F. VIBI N. CAPITOLINUS; itemque Liv. lib. 26.

(cap.

Digitized by Google

(cap. 13. sq. ubi de Vibio Virio Campano.) Vopiscus dictus, qui ex duobus conceptis, uno abortu excluso, ad partum legitimum deduceretur: quo prænomine præcipue Julia gens usa est. Valerius, Festus, Plutarchus in Coriolano, Plin. lib. 6. cap. 9. (Adde Quintil. l. c.)

Hactenus de Romanorum prænominum vi, ac significatione: nunc de peregrinis, quorum est ratio, & significatio. Ancum scribit Varro a Sabinis ortum. Valerius autem tradit eum Ancum esse appellatum, qui vitiosum habuit cubitum, qui ἄγκων Græce dicitur, cui etiam Festus assentitur. Ancus enim, inquit, ille vocatur, qui aduncum habet brachium, ita ut regi non possit: hinc Ancus Marcius Rex, & Ancus Publicius Imperator Lanuvinus contra Hostilium regem, Dionysio auctore. Aruntem, & Lucumonem Etrusca prænomina fuisse, scribit Dionysius: itaque Aruntem Tarquinium, Superbi regis filium, & Aruntem Tolumnium, Porsenæ filium, legimus. Volusus (vel Volesus) Sabinum fuit; eoque usus est pater P. Valerii Publicolæ, Livio (1. 58.) & Capitolinis lapidibus auctoribus. quanquam Græci Οὐόλεσον vocant. Lartis prænomen, ut tradit Valerius, a Laribus sumptum est. Tuscum autem ante creditum est esse, fuitque consulis Herminii. Idem fere Charisius, & Priscianus lib. 5. Lar, si familiaris est, facit Laris; si Tolumnii Porsenæ, Lartis. & Servius in 6. Æn. (v. 841.) Lar Tolumnius, a Cosso occisus, a loco dictus est, flectitur autem, Lar, Lartis. & Liv. lib. 4. Daturus, quod Lar Tolumnius dedisset. (Hæc verba non reperi, sed meminit sæpius eodem lib. Livius, ut cap. 17, 19, 32. conf. 2. 9. pr.) & Cic. Philipp. 9. (4.) Lar Tolumnius, Vejentium Rex. De Larte Porsena ita Dionysius lib. 5. Βασιλεὺς ἐν Κλουσίνων Λάρς ὄνομα, Πορσίνας ἐπίκλησιν. Quod autem hoc prænomen Herminii consulis fuerit, ut ait Valerius, id etiam ex Dionysii lib. 9 cognoscitur: a quo ita anno CCCXXIV consul scribitur Λάρος Ἑρμίνιος; & a Diodoro Λαρίνος Ἑρμίνιος. Ex his autem intelligi potest, quam vere scripserint quidam in libro De nominibus, ita: Postea quam in urbem migrarunt Sabini, duplicari nomina cœperunt, ut Numa Pompilius, Ser. Tullius, Lartes Porsena. Quamvis hoc nomen Etruscum fuerit. In quo prænomine Larta sciendum eo veluti prænomine usos veteres. Servius interpres Virgilianus ab oppido dictum putat. Itidem Plutarchus in Publicola existimat. qui tamen Λάρην scribit, sed male. Hæc illi. Quam autem vere, ipsi viderint. Neque enim Lar Porsena duobus tantum nominibus usus est, quum ex Tolumnia gente fuerit, Servio, quem ante nominavi, auctore: nec Lartes in recto casu dicitur, sed Lar: quod superioribus testimoniis comprobatum est: nec Servius (l. c.) Lartem ab oppido dictum ait, sed a loco: nec item Plutarchus ullo in libro, nedum in Publicola, ab oppido dictum scripsit; neque item est apud Plutarchum Λάρης, sed Λάρος, quanquam mendose: inquit enim, ἱκέτευσεν Κλάρος Πορσίναν: quum sit legendum ex Dionysio, τὸν Λάρον Πορσίναν. Cur igitur hoc illi dixerunt? quia interpretem legerunt, qui ita vertit: Supplex ad Laertem Porsenam confugit. Illi vero in Græcis libris versati, quid in Græco codice esse deberet, intelligentes, illud, quod non erat, esse affirmarunt. (Lars tamen & Lartes in recto videu etiam in emendatis Livii codd. legi.) Metius Albanorum prænomen fuit, ut in Metio Fufetio: & Sabinorum, ut in Metio Curtio; & Latinorum, ut in Metio Geminio, & Metio Octavio, de quibus Livius, 1. 12. 13. 10. 41. (Al. Mettus. V. Serv. & Pier. in 8. Æn. v. 642. & ipsius Sigon. Scholior. in Liv. defens. p. 48. edit. Gronov.) Numa Sabinorum fuit, ut in Numa Pompilio rege, & in Numa Marcio pontifice maximo. Pomponis prænomine usus est Pompo Pompilius, Numæ regis pater: quod scripsit Dionysius in Numa, & Livius lib. 41. (Immo 40. 29.) itaque Numa filium etiam habuit nomine Pomponem, qui ex se gentem Pomponiam propagavit, auctore Plutarcho: quanquam quidam imperite Pompilii filium Numam esse scripserunt. Tullus Sabinorum prænomen fuit: de quo Festus. Dionysius etiam cum Tatio rege Sabinorum Romam commigrasse ait Tallum cognomine Tyrannum. Turnus Latinorum nomen fuit, ut in Turno Herdonio Aricino. Sertor, auctore Valerio, dictus est, qui per sationem natus esset: eoque prænomine Sertor Resius usus est, is, qui primus jus feciale instituit. Festus autem, Sertorem a prendendo dictum a quibusdam, ait; quia, quum cuipiam afferat manum, educendi ejus gratia ex servitute in libertatem, vocetur Adsertor: quum verisimilius sit, dictum, quod sereret quid; ac potius Adsertorem a serendo accepisse nomen, cum aliquem serat, petendo in libertatem eandem, qua ipse sit. Id est jungat, quia fruges, quum seruntur, terræ jungit. Statium prænomen a stabilitate dictum, tradit Festus: servile autem nomen fuisse, Gellius. (4. 20.)

Nunc ostendemus, qua ratione hæc ipsa prænomina scriberentur. Romanorum prænominum alia singulis, alia binis, alia ternis litteris scribi solita, cum a veteribus traditum, tum ab antiquissimo quoque lapide, nummoque ita retentum est, ut nihil ea re possit esse illustrius. Auctores sunt Plutarchus in quæstionibus Ro. (100.) Sosipater, Donatus, & Priscianus. Singulis litteris scribebantur, Aulus, Cæso, (vel Kæso) Cajus, Quintus, Decimus, Lucius, Marcus, Manius, Numerius, Publius, Titus, ut A. Postumius, C. Julius, K. Fabius, Q. Cæcilius, D. Junius, L. Licinius, M. Valerius, M'. Curius, N. Fabius, P. Cornelius, T. Manlius: binis litteris, Appius, Cneus, Spurius, Tiberius, Opiter, ut Ap. Claudius, Cn. Pompejus, Sp. Veturius, Ti. Æmilius, Op. Virginius: ternis, Mamercus, Sextus, Servius, Tullus; ut Mam. Æmilius, Sex. Julius, Ser. Cornelius, Tul. Hostilius.

Fuisse præterea aliquot prænomina, quæ longo post tempore pro cognominibus usurpari cœpta sint, ex vetustis non solum Grammaticis, sed etiam annalibus intelligitur. quod ipsum in Agrippa, Voluso, Mamerco, Proculo, & Tullo facile perspici potest: quæ in L. Vipsanio Agrippa, L. Valerio Voluso, M. Æmilio Mamerco, C. Plautio Proculo, L. Volcatio Tullo, viris consularibus, cognomina esse perspicuum est. Quod etiam tradit Valerius his verbis: Quæ olim prænomina fuerunt, nunc cognomina sunt, ut Postumus, Agrippa, Proculus. Itemque Priscianus lib. 2. sic: Inveniuntur multa, quæ in aliis personis sunt prænomina, loco cognominum accipi.

Mulieres quoque prænominibus usæ sunt: de quo Valerius ita, Antiquarum mulierum frequenti in usu prænomina fuerunt, Rutilla, Cæsella, Rodocilla, Murrulla, Burra. Ista prænomina a viris tracta sunt, Caja, Lucia, Publia, Mania. Festus vero sic, Prænominibus feminas usas esse, testimonio sunt Cæcilia, & Terentia, quæ ambæ Cajæ solitæ sunt appellari: pari modo Lucia, & Tita. Varro autem lib. 2. de Analogia (Immo 8. 38.) sic: In nostris nominibus, qui sumus in Latio, & liberi, Analogia necessaria. Itaque ibi apparet Analogia: ac dicitur, Terentius vir, Terentia femina, Terentium genus. In prænominibus ideo non fit item, quod hæc instituta ad usum singularia, quibus discernerentur nomina gentilitia, ut a numero, Secunda, Tertia, Quarta: in viris, ut, Quintus, Sextus, Decimus. Sic ab aliis rebus, quum essent duo Terentii, aut plures, discernendi causa, ut aliquid singulare haberent, notabant forsitan ab eo, qui mane natus diceretur, ut is Manius esset: qui luci, Lucius: qui post patris mortem, Postumus. E quibus quædam item cecidisse in feminis, declarant prænomina antiqua mulierum, Mania, Lucia, Postuma: videmus enim, Maniam matrem Larum dici, Luciam Volumniam Saliorum carminibus appellari, Postumam a multis post patris mortem etiam nunc appellari. Postremo Plutarchus in Mario (pr.) Posidonium reprehendit, qui, quum primum nomen proprium Romanorum esse diceret, nulli tamen mulieri primum nomen esse dicebat: ex quo efficiebatur, mulieres proprio nomine caruisse. Itaque idem in Quæstionibus Ro. (l. c.) aperte scribit, mulieres duobus, viros tribus nominibus esse usos. Sunt etiam lapides, in quibus hæc prænomina leguntur, Prima, Secunda, Tertia, Quarta, Quinta, & Quintula, (Quintilla) Lucia, Mania, Tita, quibus ipsis in lapidibus animadvertitur, prænomina quandoque postponi consuevisse: nominatur enim Salvia Prima, Livia Quarta, Noria Quintula. Quod idem in viris Livius etiam fecit; qui, Accius Tullus, (2. 35. sq. Al. Attius.) Accius Nævus, (Al. Navius. 1. 36.) Manlius Cnæus, (7. 22.) Octavius Metius; (Al. Mettus, 10. 41.) & Cicero, Maluginensis M. Scipio; (2. de Or. 260.) & Suetonius, Claudius Appius Regillanus, (Tib. 2.) & alia ejusmodi dixerunt. Caja præterea, quod commune omnibus mulieribus prænomen fuit, o inversa notatum fuisse, contraque Cajum in viris, satis est ex Probo, aliisque veteribus Grammaticis, atque lapidibus perspicuum. Ex libro Caroli Sigonii de nominibus Romanorum, in quo plura, quæ eodem pertinent V. conf. de singulis s. l.

Eximere prænomen alicujus e familia. Quintil. lib. 3. cap. 7.

Gaudere prænomine. Hor. 2. Serm. 5. 32.

Mutare prænomen. Tacit. 3. Ann. 17.

PRÆNŌMINO, āre. Epit. de Nom. rat. vulgo Val. Max. ascripta. Tullus prænominatus est, ominis gratia, quasi tollendus.

PRÆNOSCO, nōvi, nōtum, [προγινώσκω] ĕre. Ante cognoscere. Plin. lib. 19. cap. 12. Vere autem cujusque natura nonnisi medico effectu prænosci potest. Idem lib. 18. cap. 24. Quæ futura prænosci non possunt. Vetera exemplaria in his duobus Plinii exemplis Pernosci habent.

Laborem venturum prænosse. Stat. 3. Theb. 490.

Signum hoc veniens poterunt prænoscere nautæ. Cic. in Arat. 75.

Orenis prænoscens mater. Sil. lib. 16. 124.

PRÆNOSCENTIA, æ. f. Sarisb. Metalog. 4. 27. Prænoscentia futurorum.

PRÆNŌTIO, ōnis. f. [πρόληψις] Cic. 1. de Nat. Deor. 43. Fateamur constare illud etiam, hanc nos habere, sive anticipationem, (ut ante dixi) sive prænotionem deorum.

PRÆNŪBILUS, a, um. Adj. [σύννεφος] significat idem quod Valde nubilus & obscurus. Ovid. 3. Amor. 13. 7.

Stat vetus, & densa prænubilus arbore lucus.

PRÆNUNCŬPO, āre. Prudent. Hymn. Jejun. 179.

Prænuncupatus ore qui prophetico,
Emanuel est.

PRÆNUNTIO, [προαγγέλλω] āre. Ante nuntiare. Ter. Phorm. 5. 2. 12. Geta, abi, prænuntia hanc venturam. Cic. 1. de Divin. 11. Inflatuque divino futura prænuntiat.

PRÆNUNTIATIO, ōnis. f. Augustin. Retract. 1. 12. Tertull. de Anima, cap. 46.

PRÆNUNTIATOR, ōris. m. Augustin. Confess. 9. 5. & de Genes. 8. 4 extr.

PRÆNUNTIATRIX, īcis. f. Prudent. pass. B. Laurent. 29.

PRÆNUNTIĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Ignes prænuntiativi. Plin. lib. 2. cap. 71. de ignibus loquitur, qui accenduntur in turribus, sive speculis ad maris litus exstructis.

PRÆNUNTIUS, a, um. Adj. [προαγγελτικός] Cic. 2. de Nat. Deor. 14. Quæ nuper bello Octaviano magnarum fuerunt calamitatum prænuntiæ. De cometis. Plin. lib. 2. cap. 27. Quippe ingentium malorum fuere prænuntia.

Ales lucis prænuntius, Gallus. Ovid. 2. Fast. 767.

Aurora solis prænuntia. Cic. in Arat. 66.

Clamor prænuntius. Plin. in Paneg.

Hirundo Veris prænuntia. Ovid. 2. Fast. 153.

Solis prænuntius Lucifer. Ovid. 3. Trist. 5. 55.

Veneris, & Veris prænuntius Zephyrus. Lucret. lib. 5. 736.

Verba prænuntia cladis futuræ. Ovid. 3. Met. 191.

PRÆOBTŪRO, āre. Partic. usus est Vitruv. 10. 12. Præobturantes foramina.

PRÆOCCĪDO, cīdi, cāsum, [προπίπτω] ĕre. Ante occidere. Plin. lib. 18. cap. 29. Cui præoccidere Caniculam necesse sit.

PRÆOCCŬPO, [προφθάνω, προκαταλαμβάνω] āre. Prævenire, Occupare. Cæs. 2. Bell. Civil. 17. Præoccupatum sese legatione ab Cn. Pompejo, teneri obstrictum fide. Est autem in hoc Cæsaris exemplo, Hominem beneficio irretire. Loquitur de Varrone, quem Pompejus sibi per eam legationem obligaverat, antequam bellum foret. Liv. 4. 48. Ubi videant collegas, principes agendæ rei, gratiam omnem ad plebem præoccupavisse, nec locum in ea relictum sibi.

Ne eum inter se timerent, alter alterutrum præoccuparet. Nepos 10. 4. 1.

Saltum Datames præoccupare studet. Idem 14. 7. 2.

Præoccupavit animos timor. Cæs. 6. Bell. Gall. 41.

Præoccupare partes alterius. Cic. 10. Philipp. 2. Quas partes mihi sumpseram, eas præoccupavit oratio tua.

Præoccupaverunt ferre legem. Liv. 4. 30. pr.

Præoccupari ulceribus. Columel. lib. 7. cap. 12.

PRÆOCCUPĀTUS, a, um. Partic. [προληφθείς] cum Infinitivo. Senec. Epist. 51. Omnes præoccupati sumus virtutes discere, vitia dediscere. Liv. 21. 20.

PRÆOCCUPATIO, ōnis. f. [πρόληψις] Nepos 18. 3. 6. Locorum præoccupatio.

Est etiam apud Rhetores Schema quoddam, Quum aliquid nos reticere dicimus, & tamen tacitum intelligitur. Quod fit, vel quum rem notam esse putamus auditoribus, vel quum suspicionem excitare majorem reticendo volumus: a Græcis dicitur Aposiopesis. Beda Presb. de Schem. & Trop. pr. [Videtur Præteritionem, quæ παράλειψις Græcis dicitur, cum Obticentia,

Digitized by Google

ticentia, quæ [illegible], confundere. V. Voff. Inft. Orat. 5. 6. §. 5. & 6. de his fchematibus, & de Occupatione, feu Prolepfi.

PRÆOPIMUS, a, um. Adj. Tertull. de Pœnit. cap. 8. Immolat vitulum præopimum.

PRÆOPTO, [μᾶλλον εὔχομαι] āre. Potius optare, vel valde optare. Ter. Hec. 4. 1. 17.

Adeon' pervicaci effe animo, ut puerum præoptares perire? Liv. 23. 63. Punicam Romanæ focietatem atque amicitiam præoptandam effe.

Præoptare, quam. Liv. 28. 21. extr. Mortem in certamine, quam ut alter alterius fubigeretur imperio, præoptantes.

Præoptaret equitis Romani filiam generofarum nuptiis. Nepos 25. 12. 1.

PRÆORDINĀTUS, a, um. Partic. [τεταγμένος] Vulg. Interp. Act. 13. 48. Præordinati ad vitam æternam.

PRÆPANDO, pandi, paffum, [illegible] ĕre. Prætendere. Plin. lib. 11. cap. 24. Majores aranei in terra cavernarum exigua veftibula præpandunt. Budæus.

Præpandere, Præaperire. Lucret. lib. 1. 144.

— quo carmine demum

Clara tuæ poffim præpandere lumina menti, &c. Lambin. Præferendo faces lumen aperire.

PRÆPARCUS, a, um. Adj. [πάνυ φειδωλός] Valde parcus. Plin. lib. 11. cap. 19. Aliquando & ipfæ contrahunt mortis fibi caufas, quum fenfere eximi mella, avide vorantes: Cetero præparcæ, & quæ alioquin prodigas atque edaces, non fecus ac pigras, & ignavas proturbent.

Animi effe humilis & præparci. Plin. 22. 24.

PRÆPĀRO, [illegible] āre. Ante parare, tametfi plerumque a fimplici fignificatione nil diftat. Cic. 1. Off. 12. Facile totius vitæ curfum videt, ad eamque degendam præparat res neceffarias.

Caufa aliorum alia præparare. Cic. 1. de Legib. 28. Sunt hæc majora, quæ aliorum caufa fortaffe complecteris, quam illa ipfa, quorum hæc caufa præparantur.

Amicitias præparare. Cic. de Amicit.

Animos ad aliquid. Cic. 2. Tufc. 13. Cultura animi Philofophia eft, quæ extrahit vitia radicitus, & præparat animos ad fatus accipiendos.

Arma. Claud. 4. Conf. Hon. 192.

Hiemi cibos. Plin. lib. 8. cap. 37.

Hortos certo loco diligenter. Cic. pro Cœl. 36.

Puppes. Lucan. lib. 3. 16.

Se præparare adverfarium alicui. Paul. in l. 3. §. fi fervus. D. de acquir. poffeff.

Præparo te huic. Quintil. lib. 7. cap. 2.

Ulmos. Hor. 1. Epift. 7. 84.

Victu atque cultu præparati. Cic. 2. de Divin. 119. Pythagoras & Plato locupletiffimi auctores, quo in fomnis certiora videamus, præparatos quodam cultu atque victu proficifci ad dormiendum jubent.

PRÆPARĀTUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Pectus bene præparatum. Hor. 2. Carm. 10. 13.

Animo, cum bonis cogitationibus, tum rebus ad tranquillitatem accommodatis præparato, qui fe ita quieti tradet, certa & vera cernit in fomniis. Cic. 1. de Divin. 121.

Auribus non præparatis qui inflammare rem cœpit, furere videtur. Cic. in Orat. 99.

Otio nifi præparato inftitui hiftoria nec poteft, nec exiguo tempore abfolvi. Cic. 1. de Legib. 9.

Pœnæ apud inferos funt impiis præparatæ. Cic. 1. de Invent. 46.

Præparato, ablativus abfol. ut, Præparato facere. Quintil. lib. 4. cap. 42. i. e. Ex præparatione.

PRÆPARĀTIO, ōnis. f. [illegible] Quintil. lib. 4. cap. 2. Narrabimus cum præparatione quadam.

Diligens præparatio in omnibus negotiis, priufquam aggrediare, adhibenda eft. Cic. 1. Off. 73.

Provifio animi & præparatio multum poteft ad minuendum dolorem. Cic. 3. Tufc. 30.

Præparatio bibendi. Pomponius in l. In argento. D. de aur. & arg. leg. In argento potorio utrum id duntaxat fit, in quo bibi poffit: an etiam id, quod ad præparationem bibendi comparatum eft, veluti colum nivarium, & urceoli: dubitari poteft.

PRÆPARĀTUS, ūs. m. [illegible] Gell. lib. 10. cap. 11. Namque in præparatu rei rufticæ, per tempeftates pluviafque, quum otium eft, maturari poteft. Paterc. 2. 76. 3. Adventus in Italiam Antonii, præparatufque contra eum Cæfaris, habuit belli metum.

PRÆPARATŪRA, æ. f. Tertull. adv. Marc. 4. 13. Spiritus S. in Joanne egerat præparaturam viarum Domini.

PRÆPARĀTOR, ōris. m. Idem adv. Marc. 4. 33.

PRÆPARATŌRIUS, a, um. Adj. Ulpian. in l. deinde. D. de liber. exhib. Itaque prius interdictum, quod eft De liberis exhibendis, præparatorium eft hujus interdicti.

PRÆPĔDIO, ivi, ītum, [πεδάω, ἐμποδίζω] īre. ex Præ & Pedio compofitum; fignificat Prius pedibus devincire. Per translationem vero, quafi Pedibus vehementer obligare, Impedire. Ter. Heaut. 3. 1. 101.

— an eo fit, quia in te noftra aut gaudio

Sumus præpediti nimio, aut ægritudine?

Præpeditus latera forti ferro, apud Plaut. in Pœn. 4. 2. 6. Liv. 8. 38. extr. Sine modo, inquit, fefe præda præpediant. Idem 9. 6. Et quia pudor præpediebat. Hunc locum in Lugd. defideratum H. St. adfcripfit.

Crura præpediuntur vacillanti. Lucret. lib. 3. 477.

Lumina luminibus præpediuntur. Lucret. lib. 3. 365.

Tremor fubitus præpedit offa. Ovid. 14. Epift. 18.

Morbo præpeditus. Cic. pro Rabir. 21. Confectus fenectute, præpeditus morbo, &c.

Mentes prædire timore. apud Hirt. Bell. Hifp. cap. 31.

PRÆPEDĪMENTUM, i. n. [ἐμπόδισμα] impedimentum. Plaut. Pœn. 3. 2. 28. Neu falláciæ præpedimentum objiciatur. Sidon. 7. Epift. 6. Præpedimento alicui effe.

PRÆPENDEO, di, fum, [illegible] ēre. Ante pendere. Martial. lib. 9. 50.

Præpendet mento nec tibi barba minor. Cæf. 2. Bell. Civil. cap. 9. Circum turrem præpendentes.

PRÆPES, ĕtis. Adj. [illegible] Velox. Cic. 1. de Divin. 106.

— præpetibus pennis, lapfuque volantem. Ex poeta.

Alæ præpetis plaufus. Stat. 2. Theb. 19.

Avis præpes. Cic. 1. de Divin. 106.

Præpes, Poetis eft fæpenumero fubft. qui e Græcis vocatur [illegible], id eft avis rapax, ut aquila & accipiter, quod volatu valeant. Virg. 5. Æn. 254.

— quem præpes ab Ida

Sublimem rapuit pedibus Jovis armiger uncis. i. e. Avis armigera: fed & in Marone accipi & exponi poteft Armiger volans. Ac multo clarius ita a Valerio ufurpatur lib. 8. Argon. 32.

Ecce autem pavidæ virgo de more columbæ,

Quæ fuper ingenti circumdata præpetis umbra

In quemcunque tremens hominem cadit, &c. Nomen habere videntur Præpetes a [illegible], quod eft Prævolare. Hæ aves a Latinis Magnæ vocantur Plaut. Rud. 3. 4. 65.

Teque ambuftulatum objiciam magnis avibus pabulum. Ex Turnebo conf. Lex. Pitifc.

Adunca præpes Jovis, Aquila Ovid. 6. Faft. 196.

Subitæ præpetes. Ovid. 13. Met. 617.

Præpetes aves, inquit Feftus, quidam dici ajunt, quia fecundum aufpicium faciunt prætervolantes: Alii, quod antea, quam petamus, indicent: aut quod prætervolent: Aut ex Græco tractum putant, quod ante confpectum volent noftrum: Inepte fcilicet, ex præpofitione Latina componentes, & Græco vocabulo. Ceterum poetæ promifcue omnes aves ita appellant. Hæc ille.

Curfus præpes. Claud. 1. in Ruffin. 262.

Loci præpetes metaphorice dicuntur ab Auguribus, quod velut aves, quæ profperius prævolant, præpetes vocantur, fic loci, quos capiunt, quod idonei felicefque funt. Ennius,

Præpetibus hilares fefe, pulchrifque locis dant. V. Gell. lib. 6. cap. 6.

Pennæ præpetes. Virg. 3. Æn. 361.

— & præpetis omina pennæ. Quem locum Servius exponens ficait: Aves aut Ofcines funt, aut Præpetes. Ofcines ore futura prædicunt, ab os & cano: Præpetes, volatu fignificant. Sed præpetes aut fuperiora tenent, & Præpetes vocantur, aut inferiora, & dicuntur Inferæ. Præpetes autem idem, quia omnes aves fuperiora petunt volantes. In illud vero lib. 6. Æn. 15. fic, Præpetibus pennis, h. e. Felicibus. Præpetes enim funt aves boni augurii: quod huic dat, quia pervēnit. De Dædalo loquitur.

Portus præpes. Ennius in Annalibus apud Gell. l. c.

Brundufium pulchro præcinctum præpete portu?

Victoria præpes, i. e. Volucris. Mattius apud Gellium ibid. in feptimo Iliados,

Dum dat vincenti præpes victoria palmam.

PRÆPĔTO, ivi, ītum, [προΐημι] ĕre. Ante, vel prius petere, id eft ire. Feftus; Præpetere dicebant veteres pro Anteire.

PRÆPIGNĔRO, āre. Partic. ufus eft Ammian. 29. 12. Colloquiis præpignoratus abftrufis.

PRÆPĪLO, āre. In modum pilæ rotundare ab anteriori parte. Ammian. 16. 29. Præpilabantur miffilia. [Sic enim legendum, non Propilabantur.

PRÆPĪLĀTUS, a, um. Partic. Plin. lib. 8 cap. 6. Ab operariis haftas præpilatas habentibus per circum totum actos. Plin. lib. 9. cap 30. de locuftis, Si nullus ingruat metus, recto meatu cornibus, quæ funt propria rotunditate præpilata, ad latera porrectis, &c. V. Lipf. Poliorc. 4. Dial. 4.

Miffilia præpilata. Liv. 26. 51.

Pila præpilata. Hirt. Bell. Afric. 72. extr. ub V. Cellar.

Metaphorice, Quintil. lib. 5. cap. 12. Declamationibus ad pugnam forenfem, velut præpilatis, exerceri folebamus. Ubi Burman. p. 455. laudat Salmaf. de Croce, qui p. 301. oftendit effe tela, quæ pilas, i. e. [illegible] in extremo haberent, ne læderent.

PRÆPINGUIS, e. Adj. [illegible] Valde pinguis. Columel. lib. 3. 2. Itaque non eft vineis apta: via etiam arbufto, nifi præpingui & uvida terra.

Solum præpingue. Virg. 3. Æn. 698.

PRÆPOLLEO, ui, [πλέον δύναμαι] ēre. Ante alios vel plurimum pollere. Liv. 1. 57. Ardeam Rutuli habebant, gens ut in ea regione, atque in ea ætate, divitiis præpollens. idem 5. 34. Virtute & fortuna præpollens.

Compar. Auguftin. de Civ. Dei, 22. 29. Præpollentior vis oculorum.

PRÆPONDĔRO, [illegible] āre. Prius ponderare, feu examinare. Stat. 8. Theb. 615.

Quem vicifle velint: tacite præponderat exful.

Præponderare, per translationem. Pluris effe, five pluris æftimari debere. Gell. lib. 1. cap. 3. Nam quum in rebus aut paribus, aut non longe fecus, utilitas amici, aut honeftas noftra confiftit, honeftas proculdubio præponderat. Cic. 3. Off. 18. Qui autem omnia metiuntur emolumentis & commodis, neque ea volunt præponderari honeftate.

Accipitur & pro Anteferre Quintil. Decl. 8. Inter duos filios pari defperatione languentes da bonum patrem: non præponderabit alterutrum, non aliget. Alia conftructione apud Senec. 1. de Clementia, Quicquid plus æquo futurum eft, in partem humaniorem præponderet. [Videntur ex primo de Clementia.

PRÆPONDERĀTUS, a, um. Partic. Solin. cap. 18. Præponderatis finubus alveos vertunt.

PRÆPONDERATIO, ōnis. f. Gloff. Lat. Gr. Præponderatio, [illegible].

PRÆPŌNO, pŏfui, pŏfitum, [προτίθημι] ĕre. Ponere ante. Salluft. in Jugurth. Ubicunque res poftulabat, præfidium eft præpofitum. [Nifi error eft, & Impofitum legendum.

Præpofivi, pro Præpofui. Plaut. Rud. 4. 1. 11. Lucrum præpofivi fopori & quieti.

Aditus ædibus præponere. V. Aditus, in ADEO, Ire.

Ultima primis præponere. Hor. 1. Serm. 4. 59.

Via præpofita. Ovid. 1. Trift. 3. 54. al. Propofita rectius.

Præponere, [προκρίνω, προτιμάω] Anteponere, præferre. V. PRÆPOSITUM, i. n. Ter. And. 1. 1. 38. Nunquam præponens fe aliis. Idem Eun. 1. 2. 50.

Ait: fi fidem habeat, fe iri præpofitum tibi

Apud me, &c.

Amicitiam patriæ præponere. Cic. pro Rabir. perduel. reo, 23.

Multos fibi. Ovid. 4. Trift. 10. 127.

Hominem Jovi, Ovid. 2. Faft. 676. Hor. 2. Serm. 6. 92.

Vi

Vis tu homines, urbemque feris præponere silvis?

Salutem Pop. Rom. vitæ suæ præposuit. Cic. 9. Philipp. 15.

Præponere Præficere, [προΐστημι] Cic. 15. Fam. 4. Quintum fratrem negotio præposui, ut in vicis, aut captis, aut male pacatis exercitus collocaretur.

Bello præpositus imperator. Cic. pro Lege Manil. 28.

Exactioni præpositi equites. Tacit. 1. Hist. 20. 4.

Exercitui præponere imperatorem sapientem & callidum. Cic. 1. de Invent. 68.

Muneri alicui quendam. Cic. 2. de Orat. 41.

Navibus aliquem. Ci. 7. Verr. 99.

Negotio publico præponi. Cic. 8. Fam. 5.

Oraculo præposita sacerdos. Cic. 1. de Divin. 76.

Quæstioni præpositus qui hæc juste sapienterque disceptet. Cic. pro Milon. 23.

Scænæ. Cic. de Arusp. Resp. 25. Quid magis deformatum, inquinatum, perversum, conturbatum dici potest, quam omne servitium, permisso magistratus, liberatum, in alteram scænam immissum, alteri præpositum, &c. Paulo supra dixerat, Hos ludos servi fecerunt, servi spectaverunt.

Supplicio præpositus centurio. Sen. de Ira, 1. 16.

Præposta, per synæresin, pro Præposita, & ut vulgus loquitur, Præmissa. Lucret. lib. 6. 996.

> Quapropter bene ubi hæc confirmata, atque locata
> Omnia constiterint nobis, præposta, parata, &c.

PRÆPŎSĬTUS, a, um. Partic. V. in ipso verbo.

PRÆPOSITUS, i, m. Genus Ministri in aula Cæsarea. Suid. Πραιπόσιτος, εἶδος ἀξιώματος. Conf. eundem in Χαλκοῦς. Gloss. Lat. Gr. Præpositus, Ἐφεστώς, προεστώς.

De Præposito argenti, auri, bastagæ, barbaricariorum, crystallinorum, cubiculi, cursorum, laborum, largitionum, limitum, provinciarum, thesaurorum, &c. in officiis domus Augustæ. V. Lex. Pitisc.

PRÆPOSĬTUM, i. n. Cic. 4. de Fin. 26. Bona non dico, sed dicam Græce προηγμένα, Latine autem Producta; sed Præposita aut Præcipua malo. Idem 3. 16. & 17. & 4. 73. Bonum ex quo appellatum sit nescio; Præpositum ex eo, credo, quod præponatur aliis.

Præposita Zenonis. Idem 1. Acad. 10.

PRÆPOSĬTIO, ōnis. f. [πρόθεσις] Actus ipse præponendi. Ulpian. in l. 1. §. Igitur. D. de exercit. actio. Igitur præpositio certam legem dat contrahentibus. quare si eum præposuit navi ad hoc solum, ut vecturas exigat, &c. Cic. 3. de Fin. 54. Qui ita talus erit jactus ut cadat rectus, præpositum quiddam habebit ad finem, qui aliter contra. Neque tamen illa præpositio tali ad eum, quem dixi, finem pertinebit.

Præpositio, Pars orationis apud Grammaticos, de qua abunde apud Priscianum & alios. Cic. in Topic. 48. Præpositio enim in, privat verbum ea vi, quam haberet, si in præpositum non fuisset.

Abs præpositio una est, eaque nunc tantum in accepti tabulis manet, ne his quidem omnium: in reliquo sermone mutata est. Cic. in Orat. 158.

Corrumpere præpositiones. Quintil. lib. 1. cap. 5.

PRÆPOSITŪRA, æ. f. Officium & dignitas Præpositi. Lamprid. Heliog. cap. 6. Militaribus etiam præposituris & tribunatibus & legationibus & ducatibus venditis. Idem Alex. cap. 46. Dabat præposituras locorum civilium, non militum. V. Salmas. conf. PRÆPOSITUS, i, m.

PRÆPOSĬTĪVUS, a, um. Adj. Quod præponi potest; ut, Vocales præpositivæ. Priscian. 1.

Conjunctio præpositiva. Diomed. 1. p. 409. ed. Putsch.

PRÆPORTO, [προφορέω] āre. Ante se ferre, vel portare. Cic. in Arato, 414.

> E quibus ingenti exsistit cum corpore, præ se
> Scorpius infestus præportans flebile acumen. Lucret. lib. 2. 621.
> Telaque præportant violenti signa furoris. Catull. 65. 194.
> Frons exspirantis præportat pectoris iras.

PRÆPOSSUM, pŏtes, pŏtui, [προέχω] posse. Præpollere, prævalere. Tacit. 5. Hist. 8. Postquam Macedones præpotuere, rex Antiochus demere superstitionem & mores Græcorum dare adnixus.

PRÆPŎTENS, entis. Adj. [πολὺ δυνάμενος] Valde potens. ut, Præpotens Deus. Cic. 2. de Nat. Deor. 77.

Præpotens & gloriosa philosophia. Cic. 1. de Orat. 193.

Præpotens, Dives. Cic. 2. de Fin. 57. Præpotentem, ut M. Crassus fuit.

Dominus præpotens. Seneca Octav. 2.

Imperia præpotentia. Valer. Max. lib. 7. cap. 2. de Appio Claudio.

Opibus præpotens. Plin. lib. 36. cap. 5.

Terra præpotens, marique Carthago. Cic. pro Corn. Balb. 34.

Compar. Salvian. de Gubern. Dei lib. 4. p. 76. edit. Brem. Cum victus cujusdam pauperis prece, præpotentiori cuidam supplicarem.

PRÆPOTENTIA, æ. f. Tertull. adv. Marc. 2. 7. Deus per præscientiam & præpotentiam suam intercessisse potuisset.

PRÆPOSTĔRUS, a, um. Adj. [ὑστερόπρωτος Gl. L. G.] quasi Perversus & inversus. Cic. 15. Fam. 17. Præposteros habes tabellarios, etsi me quidem non offendunt. sed tamen, quum a me discedunt, flagitant litteras, &c.

Præposterus, confusus, perturbatus. Cic. 3. de Orat. 48. Non discerptis sententiis, non præposteris temporibus, non confusis personis, non perturbato ordine.

Præposterus atque perversus. Cic. pro Cluent. 71. Ut erat semper præposterus & perversus, initium facit a Bulbo.

Perversum & præposterum. Cic. pro Rabir. Post. 17. Quid tam insolens, tam perversum præposterumve dici, aut excogitari potest?

Omnia perversa præpostera sunt ratione. Lucret. lib. 4. 831.

Perturbatum ac discrepans, aut præposterum ne quid sit conservemus. Cic. 3. de Orat. 37. De ordine orationis.

Ambitio præpostere. Tacit. 16. Ann. 17.

Consilia præpostera, Quæ ad tempus non dantur. Cic. de Amicit. 85. Cum multis in rebus negligentia plectimur, tum maxime in amicis & deligendis & colendis: præposteris enim utimur consiliis, & acta agimus, quod vetamur vetere proverbio.

Gratulatio præpostera. Cic. pro Sulla, 91. O præposteram gratulationem: quam cito illa omnia ex lætitia & voluptate ad luctum & lacrimas reciderunt!

Imperator præposterus. Cic. in Pison. 92. Quæ bellicæ laudis victoriæ, quæ omnes gentes insignia & monumenta esse voluerunt, noster hic præpostelus imperator, amissorum oppidorum, cæsarum legionum, provinciæ præsidio & reliquis militibus orbatæ, ad sempiternum dedecus sui generis & nominis, indicia constituit.

Obsequio præpostero crimen meruit. i. e. Importuno & exitioso. Budæus. Tacit. 3. Hist. 78.

Ordo præposterus. Lucret. lib. 3. 621.

Verbis præposteris quædam pronuntiare. Cic. pro Domo 40.

Præposterus, Contrarius, vel adversus. Ovid. 1. Trist. 7. 5.

> Omnia naturæ præpostera legibus ibunt.

PRÆPOSTĔRE, Adv. [ὕστερον πρότερον] Ordine contrario. Cic. 4. Acad. 67. Quod quoniam a te probatur, ut præpostere tecum agam: jam enim referam me ad ordinem.

Præpostere & Ordine, contraria inter se. Cic. 7. Att. 16. Omnes arbitror mihi tuas litteras redditas esse, sed primas præpostere, reliquas ordine, quo sunt missæ per Terentiam.

Præpostere, incondite, monstrose. Cic. 2. de Divin. 146. Nihil tam præpostere, tam incondite, tam monstrose cogitari potest, quod non possimus somniare.

Præpostere inducere calcem. Plin. lib. 2. cap. 7.

PRÆPOSTERĬTAS, ātis. f. Arnob. 3. Græci nominis præposteritas.

PRÆPOSTĔRO, āre. Pervertere. Quintil. Trib. Mar. cap. 9. Ordinem judiciorum militis præposteravit impietas.

PRÆPOTENS, V. in PRÆPOSSUM.

PRÆPRŎPĔRUS, a, um. Adj. [λίαν ἐπισπερχής] Valde celer. Cic. 7. Fam. 8. Sed ex tuis litteris cognovi præproperam quandam festinationem tuam.

Amor præproperus. Val. Max. 6. 3. 6.

Celeritas præpropera. Liv. 31. 40.

Hastam præpropero nisu jecit. Sil. lib. 15. 757.

Ingenium præproperum. Liv. 22.

Ingenia præpropera ac fervida imperatorum. Liv. 27. 33. extr.

PRÆPRŎPĔRE, Adv. [λίαν ἐπισπερχῶς] Nimium celeriter. Liv. 22. 3. Itaque satis apparebat, nec deos nec homines consulentem, ferociter omnia, ac præpropere acturum. Idem 2. 45.

PRÆPROPERANTER, aliud Adv. Idem significans. Lucret. lib. 3. 781.

> Innumero numero, certareque præproperanter, &c.

PRÆPŪTIUM, i. n. [ἀκροβυστία Gl. L. G. & G. L.] Pellis, quæ glandem, h. e. summam colis partem, tegit. Dictum quod membris pudentibus præeminet. Vel a præputando: nam illam Judæi præputant: quam quia retinebant Gentiles, præputium dicebantur, quasi præputiati. Juven. 14. Sat. 99. de Judæis loquens,

> — mox & præputia ponunt. Idem 6. Sat. 237.
> Impatiensque moræ pavet, & præputia ducit.

Quem versiculum in quibusdam deesse codicibus docet Scholiastes. q. V. Melius derivatur e Græco πρὸ ποσθίον, ut enim & a πόσθη Putus est; & Puta, πόσθη, mentula. V. Scalig. Catalect. & Voss. Etymol. p. 406.

PRÆPŪTIĀTUS, a, um. Partic. Tertull. adv. Marc. 5. 9. Præputiati sacerdotii Pontifex.

PRÆPUTIATIO, ōnis. f. Idem ibid. & cap. 4. & 13. & de Resur. Carn. cap. 23. & de Monog. cap. 6.

PRÆQUAM, V. Præ quam, in PRÆ.

PRÆQUESTUS, a, um. Partic. Ante questus. Ovid. 4. Met. 251.

> Multaque præquestus, tanges tamen æthera dixit. Alii legunt, Conquestus.

PRÆRĂBĬDUS, a, um. Adj. Sen. de Ira, 1. 12. Ira prærabida & amens. al. Prærapida.

PRÆRĂDIO, [προαπαυγάζω] āre. Ovid. 6. Epist. 115.

> Præradiant stellis signa minora suis. i. e. Prælucent. Budæus.

Conf. Claudian. Nupt. Honor. &c. 287.

PRÆRĀDO, si, sum, [ἀποξέω] ĕre. Idem quod Radere significat: nisi quid addat præpositio. Cato R. R. cap. 41. Si vitis vitem continget, vitis utriusque latus alterum præradito obliquum, & inter sese medullam cum medulla libro colligato.

PRÆRĀSUS, a, um. Partic. Paulin. Nolan. Epist. 22. n. 2. Inæqualiter semirasa & destituta fronte prærasi. Scil. Capilli.

PRÆRANCĬDUS, a, um. Adj. [πολύσαπρος] Valde rancidus. Significat: ut, Prærancida caro.

Prærancidus, per translationem, pro Exoleto & jam ingrato. Gell. lib. 13. cap. 29. Non finitiones illas prærancidas, neque fæcutinas grammaticas spectaveris. Budæus.

PRÆRĂPĬDUS, a, um. Adj. [πάνυ θοός] Valde celer: ut, Fuga prærapida. Sil. lib. 16. 363.

PRÆRĬPIO, ripui, reptum, [προαρπάζω, προλαμβάνω] ĕre. Ante rapere, Præoccupare. Plaut. Cas. 1. 14.

> Hoc venisti sponsam præreptum meam?

Præripere alicui ne sit primus. Valla, Qui aliquid alteri eripit, potest non in suos usus eripere: ut, Eripuit illi vitam. Qui vero præripit, in suos proprios usus rapit: neque præpositio illa antecessionem temporis declarat. Cic. pro Gall. Demosthenem tibi præripuit, ne esses primus orator: tu illi, ne solus. Non hoc intelligit Cicero, quod Demosthenes huic, aut aliquid eripuit, (ut qui auferre nihil posset nondum natu) aut priorem se fecerit. Non enim Demosthenes priorem oratorem antiquitate temporis dicitur, sed facultate: neque hunc solus Demosthenes ætate antecessit, eo quidem magis, quod hic ipse æqualis Ciceroni non potuisset invicem antiquissimo illi aliquid auferre. Ergo ille præripuit tibi, id est rapuit sibi istam dignitatem, ut summus orator esse videatur: futurus etiam solus, nisi tu partem in te illius laudis transtulisses, essesque tu dignus nomine oratoris, quamvis non æquandus Demostheni; quo nomine adhuc post illum præter te dignum vidimus neminem. Hactenus Valla lib. 5. cap. 83. [Errat Valla, hæc Tullii verba esse putans, quum sint Hieronymi in Epist. ad Nepotian. de vita clericor. M. Tullius, inquit, in quem illud pulcherrimum elogium est, Demosthenes &c. Deinde subjicit verba Cic. ex oratione pro Q. Gallio.

Conjugem præripere. Virg. 9. Æn. 138.

Consilia hostium præripere. Cic. 1. Off. 108. Facile celare, tacere, dissimulare, insidiari, præripere hostium consilia. i. e. Præoccupare, sive prænoscere, aut prævenire.

Gratiam popularem alicui præripere. Cic. 3. Off. 81. Ut Mario præripere Collegis & Trib. pleb. popularem gratiam, non ita turpe.

Iter præripere, Præoccupare. Liv. 3. 9.

Laudem alteri. Cic. de Arusp. Resp. 9. Cui me præripere desponsam jam, & desti-

Digitized by Google

& destinatam laudem, quum ipse ejus opera & dignitatem & salutem recuperarim, valde est iniquum.
Oscula. Lucret. lib. 3. 909.
Viaticum alicui. Cic. 4. Att. 5. Viaticum Crassipes præripit, tu de via recta in hortos.

PRÆREPTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Præreptus immatura morte. Auctor de Viris illust. cap. 5. extr.
Virtus prærepta. Sil. lib. 4. 840.

PRÆRIPIA, orum. n. pl. Loca vicina ripis. ut, Præripia fluminis. Apul. Apol. p. 278. Elmenh. item Serv. ad Virg. 6. Æn. 704. ut ex MSS. restituit Gronov. Observat. 1. 20.

PRÆRIGIDUS, a, um. Adj. Quintil. Decl. 17. Vos ignotos prærigidæ mentis adfectus vocabulo molliore lenitis.

PRÆRODO, si, sum, [[illegible]] ĕre. Vehementer rodere, aut etiam rodere tantum. [Imma Ante, vel Summa ex parte rodere] Columel. lib. de Arborib. cap. 18. pr. Nam si sæpius cacumina manu præfracta, aut a pecore prærosa fuerint, in perpetuum corrumpuntur. conf. de R. R. 5. 10. pr. Idem de Arboribus, cap. 15. Genus est animalis, volucra appellatur, id fere prærodit teneros adhuc pampinos & uvas. Idem lib. 5. cap. 6. Ne prodeuntia cacumina seminum ab avibus prærodantur.
Caudam prærodere. Plin. lib. 9. cap. 62.
Digitos prærodere. Plaut. Pseud. 3. 2. 94.
Hamum prærodere. Plin. lib. 9. cap. 43.

PRÆRŌSUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Hamus prærosus. Hor. 2. Serm. 5. 25.

PRÆRŎGO, [[illegible]] āre. Ante rogo. Suet. Aug. cap. 35. extr. Sententias de majore negotio, non more atque ordine, sed prout libuisset, prærogabat. Sed rectius legitur Perrogabat.
Prærogare, pro Repræsentare aliquando accipitur, & Ante tempus solvere. Ulpianus, Locati & conducti. l. Sed addes, D. Nam inter eum, qui per errorem solvit, & eum qui pensionem integram prærogavit, multum interest. Budæus. l. e. Præerogavit. Turnebus. V. PRÆROGO.

PRÆROGĀTUS, a, um. Partic. ut, Comitia comitiis prærogata. Cic. pro Planc. 49. MSS. Urs. & Græv. Prærogativa. V. dict. seq.

PRÆROGĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Prærogativæ tribus dicebantur, Quæ primæ ferebant suffragium rogatæ, & Prærogativæ centuriæ, itidem. Liv. 26. 22. Fulvius Romam comitiorum causa arcessitus, quum comitia consulibus rogandis haberet, prærogativa Veturia juniorum declaravit T. Manlium Torquatum, & T. Octacilium. Cic. pro Planc. 49. An tandem una centuria prærogativa tantum habet auctoritatis, ut nemo unquam prior eam tulerit, quin renuntiatus sit?
Dicuntur & comitia comitiis prærogativa. Cic. pro Planc. 49. Cujus in honore non unius tribus pars, sed comitia tota comitiis fuerunt prærogativa? Et Dativo junxit, h. e. Præjudicatam opinionem auctoritatemque afferentia: quod ideo dixit, quia populus aliis comitiis suam voluntatem erga Plancium declaraverat. Budæus. Al. Prærogata, minus emendate.
Omen prærogativum. Cic. pro Muren. 38. Si tanta in illis comitiis religio est, ut adhuc semper omen valuerit prærogativum: quid mirum est in hoc felicitatis famam, sermonemque valuisse?
Suffragium prærogativum dicitur, ut Prærogativa tribus. In Comitiis enim Romanis prærogativa tribus dicebatur, cui sorte obvenerat, ut prima rogaretur, hoc est suffragium ferret. Sic Budæus, Prærogativam eorum hominum sententia dicitur, qui primi censere jubentur a principe, de unoquoque perficiendo. conf. Lex. Pitisc.

PRÆROGATĪVA, æ. f. substantive, subaudito τῷ Tribus, vel Classis, &c. ut Sortitio prærogativæ. Cic. 2. Philipp. 82.
Comitiorum omen prærogativa. Cic. 1. de Divin. 103. Prærogativam etiam majores omen justorum comitiorum esse voluerunt.
Custos prærogativæ. Cic. Post redit. in Senat. 17. Quem comitiis prærogativæ primum custodem præfeceras.
Referre prærogativam. Cic. 2. de Divin. 74. At aruspices divini, quos quum Ti. Gracchus, propter mortem repentinam ejus, qui in prærogativa referenda subito concidisset, in Senatum introduxisset, non justum rogatorem fuisse dixerunt.
Prærogativa, pro Auctoritate & præjudicio quodam: quia plerumque reliquæ centuriæ & tribus auctoritatem sequebantur prærogativæ. Cicero utrumque sensum eleganter conjunxit 2. Verr. 26. Qui quam isti sit amicus, attendite. Dedit enim prærogativam suæ voluntatis ejusmodi, ut isti pro prærogativis eam reddidisse videatur. i. e. Aperte favere se ostendit Verri, ut hoc beneficium rependere videatur pro pecunia a Verre accepta, ex qua tribus corrupit, ut Consul crearetur ambitu. Jocus autem est Ciceronis a dilogia ductus, id est ab ambigua significatione Prærogativæ. Prærogativa in superiore loco, pro Præjudicio suffragiorum ponitur: at in posteriore, est nomen adjectivum: subintelligitur enim Centuria. Budæus. V. omnino Ascon.
Prærogativa triumphi, Translate. Cic. 15. Fam. 5. Quod si triumphi prærogativam putas supplicationem, & idcirco casum potius, quam te laudari mavis: neque supplicationem sequitur semper triumphus, & triumpho multo clarius est, Senatum judicare potius mansuetudine & innocentia imperatoris provinciam, quam vi militum, aut benignitate deorum, retentam atque conservatam esse, quod ego mea sententia censebam.
Militaris prærogativa, Militum favor antecedens. Liv. 21. 3. pr.
Prærogativa vetus domus Imperatoriæ. Eumen. Paneg. Const. cap. 2. §. 4.
Prærogativa, pro Eminentia ponitur, inquit Budæus, sive Excellentia & antelatione, ut ait Perottus. Ulpian. in l. Observare. D. de Offic. Procons. Magni enim faciunt provinciales servari sibi consuetudinem istam, & hujusmodi prærogativas.

PRÆROGATĪVĀRIUS, a, um. Adj. Prærogativarii dicuntur Cassiod. Var. 11. 27. Veterani, quod iis prærogativa debetur, ut Protectorum dignitas iis, tanquam pretium longi laboris, accedat. Symm. Epist. 3. 67. V. Guther. de Off. Dom. Aug. 2. 15.

PRÆRUMPO, rūpi, ruptum, [[illegible]] ĕre. Abrumpere, disrumpere. Ovid. 14. Met. 547.
Stuppea prærupit Phrygiæ retinacula puppis.

PRÆRUPTUS, a, um. Adj. ex Part. [[illegible], [illegible]] Idem fere quod Præceps. Columel. lib. 3. c. 13. 8. Præruptior vero collis vel in quatuor pedes vertendus.
Cæli prærupti vertex. Valer. 2. Argon. 88.
Imber præruptus. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 462. [Forte Proruptus.
Moles. Ovid. 2. Epist. 132.
Montes. Catul. Argon. 62. 126.
Mons aquæ præruptus. Virg. 1. Æn. 105.
Oppidum undique præruptum. Cæsar 8. Bell. Gall. cap. 40.
Rupes. Ovid. 1. Met. 719. al. Cautes.
Saxum. Cic. 7. Verr. 144. Sinus quosdam obsedisse maritimos, aut aliqua promontoria, aut prærupta saxa tenuisse dicuntur. Præruptum hoc loco Arduum significat, non sensim acclive, quod [illegible] Græce dicitur. Budæus. Liv. 5. 46.
Scopuli prærupti, vide SCOPULUS. H. St.
Vertices prærupti. Catul. Argon. 6e. 297.
Superl. Præruptissima saxa. Cæsar 8. Bell. Gall. 33. pr.

PRÆRUPTA, orum. n. pl. pro Locis præruptis, Plin. lib. 8. cap. 32. Ad prærupta ducunt, saltumque demonstrant.

PRÆRUPTE, Adv. [[illegible]] Abrupte, & sine clivo. Plin. 34. 14. Mons prærupte altus, incredibile dictu, totus ex ea materia est.

PRÆS, prædis. m. [[illegible]] est, inquit Festus, Qui populo se obligat, interrogatus a magistratu. Idem alibi Mancipem etiam Prædem dici ait, quia tam debet, inquit, populo præstare, quod promisit, quam is qui pro eo præs factus est. Gell. lib. 7. 19. Si Lucius Cornelius Scipio Asiaticus Collegæ arbitratu prædes dabit, Collega ne eum in vincula ducat, intercedemus. V. tot. cap. Varr. de L. L. lib. 5. 7. Sponsor, inquit, & præs, & vas, neque idem, neque res, a quibus ii, sed dissimiles. Itaque Præs est, qui a magistratu interrogatur in publicum ut præstet, a quo &, quum respondet, dicitur Præs. Vas appellatus est, qui pro altero vadimonium promittebat. Hæc Budæus.
Prædes hodie sunt, Qui sponsores Reipub. vel principi facti sunt pro iis, qui pecuniam publicam dispensant. Eorumque bona prædia dici possunt: id est, ut Græci dicunt, [illegible]. Ii etiam qui publicanos in locationibus vectigalium, aut eorum fidejussores locupletes affirmant (quod idoneos & sufficientes testificari vocant) Prædes dici propterea possunt, quod locupletes eos esse ipsi præstare debent. Budæus. conf. omnino Ascon. de Prætur. Urb. 142. & 143. p. 102.
Inter Prædem & Vadem, differentiam ostendit Auson. Eidyll. 12. 100.
Quis subit in pœnam capitali judicio? Vas.
Quis cum lis fuerit nummaria, quis dabitur? Præs. V. Plura in Lex. Pitisc.
Prædes, a Præstando. Varr. L. L. 4. 4.
Pecuniæ publicæ præs. Cic. 2. Fam. 16. Laodiceæ me prædes accepturum arbitror omnis pecuniæ publicæ, ut, & mihi, & populo cautum sit sine vecturæ periculo.
Cautum est populo prædibus & prædiis. V. CAVEO.
Accipere prædes. Cic. 3. Verr. 150. conf. Pecuniæ pub. præs supra.
Dare per prædem aliquid. Cic. 9. Att. 12. Egi, per prædem ille daret.
Factus aliquando præs in quibusdam tabulis ille est. Cic. 13. Att. 3.
Prædes etiam interdum pro Bonis prædiis accipiuntur. Cic. 2. Philipp. 78. Et domi quidem causam amoris habuit, foris etiam turpiorem ne L. Plancus prædes tuos venderet. i. e. Bona tua sponsioni obnoxia. Possumus etiam hic Prædes pro Sponsoribus intelligere: ut sit Sponsorum bona prædia auctioni addicere. Bud.
Obstringere se prædibus. Idem 6. Att. 1. [illegible] usus est: Itaque, inquit, irascatur qui volet, patiar. [illegible], præsertim quum sex libris, tanquam prædibus, meipsum obstrinxerim, quos tibi tam valde probari gaudeo. Budæus.

PRÆDIUS, a, um. Adj. ut Bona prædia, Quæ sunt satisdationibus obnoxia, teste Pediano in 3. Verr. 142. Eadem Prædia absoluta dicuntur.

PRÆDIUM, ii. n. [[illegible], [illegible]] a Præda: eo quod capti ab hostibus agri militibus distribuebantur. Varro lib. 4 de L. L. 4. extr. Prædia dicta, item ut Prædes, a Præstando, quod ea pignori data publice mancupes fidem præstent. Hæc Varro. Alii a Prius, seu valde dando. Vetus auctor de Limitibus apud Rigalt. p. 299. Prædium, quod ex omnibus patris familias maxime providetur, id est apparet, quasi prævidium, vel quod antiqui agros, quos bello ceperant, prædæ nomine habebant. V. Voss. Etym.
Prædia, inquit Asconius in 3. Verr. 143. sunt res ipsæ, prædes homines, id est fidejussores, quorum res Bona prædia uno nomine dicuntur. Idem ibid. 142. Bona prædia dicuntur, Bona satisdationibus obnoxia, sive sint in mancipiis, sive in pecunia numerata: Prædia vero domus, agri.
Prædium est Rustica & urbana possessio. Cic. 3 Off. 51. Ac de jure quidem prædiorum sanctum est apud nos jure Civili, ut in his vendendis vitia dicerentur, quæ nota essent venditori. [Gloss. Lat. Gr. Prædia, [illegible]. & Gr. Lat. [illegible], Prædium, Fundus, Possessio.
Prædium & Fundum idem esse, V. FUNDUS.
Continentia prædia fundo. V. CONTINEO.
Culta. Claud. 1. in Ruff. 188.
Dotalia. Cic. 15. Att. 20.
Libera. V. LIBER, Adj.
Paterna. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Rustica. Cic. pro Rosc. Amer. 42.
Triquetra. Hor. 2. Serm. 6. 55. Triquetra (inquit Acron) Græce Trinacria dicitur. Porphyrio vero dicit Triquetra prædia, Sicula dici, quod in tres partes, id est promontoria diducta sit, vel quadras.
Urbana prædia. Ulpian. l. 198. D. de verbor. signific. Urbana prædia omnia ædificia accipimus: non solum ea, quæ sunt in oppidis, sed & si forte stabula sunt, vel alia meritoria in villis, & vicis, vel si prætoria voluptati tantum deservientia, quia urbanum prædium non locus facit, sed materia. Proinde hortos quoque, si qui sunt in ædificiis constituti, dicendum in urbanorum appellatione contineri. Plane si plurimum horti in reditu sunt (vinearii forte, vel etiam olitorii) magis hæc non sunt urbana. Quo in loco Stabula dicuntur, diversoria, & quas tabernas vocamus. Prætoria sunt, Ornatiores domus, in quibus patres familias ruri habitant.
Accipere prædia in æstimationem ab aliquo. V. ACCIPIO.
Abeunt fructus prædiorum in sumptus. Cic. 12. Att. 2.
Ædificare prædia. V. ÆDIFICO.
Colenda fructuosa prædia ac tuenda pater filio tradiderat. Cic. pro Rosc. Amer. 41.
Dividere prædia. Hor. 2. Serm. 3. 168.
Emere ab aliquo. Cic. 13. Fam. 9.
Mancipare paterna prædia. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Vendere. Cic. 3. Verr. 142.

Prædiolum, i. n. dimin. [ἀγρίδιον] Cic. 2. Fam. 13. Sed mea prædiola tibi nota sunt.
Ædificata belle prædiola nostra, & satis amœna. Cic. 16. Att. 3.
Prædiatus, a, um. Adj. Prædiis munitus. Apul. lib. 2. Flor. p. 349. Elmenh. Ipse bene vestitus, bene prædiatus.
De alia signif. vocis, V. post præs. & in dict. seq.
Prædiator, is. m. [[illegible]] Cic. 12. Att. 17. Quod pro Cornificio me abhinc amplius annis xxv spopondisse dicit Flavius, etsi reus locuples est, & Apulejus prædiator liberalis: tamen velim des operam, ut investiges ex consponsorum tabulis, sitne ita. conf. Ep. 14. & ad utrumque locum Comment.
Prædiatus, Qui rerum prædialium periti erant, prædiatores vocabantur, inquit Bud. Sed refellit eum Salmas. de mod. usur. c. 16. V. Lex. Pitisc. [In Gloss. Gr. Lat. gemina hujus vocis interpretatio exstat. Prædiator, [illegible]. Rursus, Prædiator, [illegible]. Ubi Salmas. l. c. Prædiatus legit, & [illegible]. De ceteris non repugno, cur vero [illegible] potius, quam [illegible] maluerit, fateor me mirari, cum id verbum in ea re proprium esse vel ex iisdem Gloss. discere liceat, siquidem Obligatus, Ἐνδεδεμένος, in iis interpretatus, & in Gr. Lat. Ἐνδεδεμένος, Innodatus, Innexus, Inligatus. V. & ad seq. dict.
Prædiatorius, a, um. Adj. [[illegible]] Quod ad prædia pertinet, ut, Prædiatorium jus. Cic. pro Corn. Balb. 45. Etenim si Q. Scævola ille Augur, quum de jure prædiatorio consuleretur, homo Jurisperitissimus, consultores suos nonnunquam ad Furium & Casellium prædiatores rejiciebat. Sic & Val. Max. lib. 8. cap. 12. 1. De Q. Scævola. [Nisi quod pro Prædiatores, dicit Consultores. Salmas. expungit hanc vocem. Legebem olim Prædiatos. Sed jam video nil esse mutandum, verum Prædiatores intelligi Usuperitos emptores bonorum prædiorum. V. ad dict. super. Lex prædiatoria. Suet. Claud. cap. 9. Torrentio, Quæ de prædibus cavebat: Salmasio, Quæ agebat de prædiatis, id est obligatis publico. de Usur. cap. 16.
Præsagio, [προαισθάνομαι, μαντεύομαι] ire. ex Præ & Sagio; Prænuntio, portendo. Plin. lib. 10. cap. 21. Habent ostenta & præposteri eorum vespertinique cantus. Namque totis noctibus canendo, Bœotiis nobilem illam adversus Lacedæmonios præsagivere victoriam, ita conjecta interpretatione, quoniam victa ales illa non caneret. De gallis gallinaceis. Apul. 9. Met. p. 233. Elmenh. Quæ prodigiosa præsagiverant ostenta. Ter. Heaut. 2. 2. 7. —nescio quid profecto mihi animus præsagit mali.
Præsagibat mihi animus. Plaut. Aul. 2. 2. 1.
Præsagibunt. Plin. lib. 18. cap. ult.
Præsagiens. Idem ibid.
Præsagire quid significet, & ejus etymologiam dat Cic. 1. de Divin. 65. Sagire enim, inquit, sentire acute est, ex quo Sagæ anus, quia multa scire volunt; & Sagaces dicti canes. Is igitur qui ante sagit quam oblata res est, dicitur Præsagire, id est futura ante sentire. Idem ibid.
Præsagibat animus, frustra me ire, quum exirem domo. Ex poeta.
Dicimus, Præsagit animus, ut ex superioribus exemplis ostenditur: & Præsagio animo. Liv. 30. 20. Jam hoc ipsum præsagiens animo, præparaverat ante naves.
Animus præsagit magna mala. Senec. Theb. v. 278.
Corpus præsagit gaudia. Lucret. lib. 4. 1100.
Cupido multa voluptatem præsagit. Lucret. lib. 4. 1051.
Exiguitas copiarum, recessum, non dimicationem mihi tuam præsagiebat. Cic. 8. Fam. 10.
Ventosam melius præsagit navita noctem. Propert. lib. 3. 11 (al. 9.) 5.
Præsagire, Præsignificare. Lucret. lib. 3. 518.
Et quoniam mentem sanari, corpus ut ægrum,
Cernimus, &c.
Id quoque præsagit mortalem vivere mentem.
Præsagior, [[illegible]] iri. dep. legitur apud Plaut. Bacch. 4. 4. 28.
Occidi; CH. animus jam istoc dicto plus præsagitur mali. conf. Non. 7. 73.
Præsagitio, ōnis. f. [[illegible]] Cic. 1. de Divin. 66. Inest igitur animis præsagitio intrinsecus injecta, atque inclusa divinitus.
Præsagitio dicta, quod Præsagire est acute sentire: unde Sagæ dictæ anus, quæ multa sciunt, & Sagaces canes, qui ferarum cubilia præsentiunt. Festus. [Ex Cic. l. c. Quod Sagire legendum.
Divina præsagitio. Cic. 1. de Divin 123. Non paruisti mihi revocanti, quum uterer, qua soleo, præsagitione divina.
Præsagium, i. n. [[illegible]] Præsensio, divinatio. Columel. lib. 11. cap. 1. Quantumvis utile continget villico tempestatis futuræ præsagium. conf. Paterc. 2. 57. 2. Poetæ plerumque Pluraliter usurpant.
Mentis præsagia. Ovid. 2. de Pont. 8. 57.
Somni. Stat. 1. Achill. 22.
Irrita. Ovid. 3. de Pont. 4. 89.
Canunt præsagia noctes. Claud. de Bell. Gildon. 355.
Capere præsagium. V. capio.
Docta spirant præsagia rupes. Claud. 6. Cons. Hon. 34.
Præsāgus, a, um. Adj. [[illegible]] Qui præsagire novit. Claud. Rapt. Proserp. 1. 190.
—heu mens præsaga futuri.
Malorum præsagus. Lucan. lib. 7. 186.
Ara. Valer. 5. Argon. 433.
Fulmina. Valer. 3. Argon. 354.
Mens mali. Virg. 10. Æn. 843.
Nares. V. naris.
Pectora præsaga mœrent. Ovid. 10. Met. 444.
Quies præsaga, Somnium. Stat. 10. Theb. 318.
Suspiria præsaga luctus. Ovid. 2. Met. 124.
Præsaltor, V. præsilio.
Præsānesco, [[illegible]] ēre. Ante sanum fieri. Plin. lib 24. cap. 10. Cortex ejus interior cicatrices, quæ præsanavere, aperit. Budæus.
Præsanātus, a, um. Partic. [[illegible]] Plin. lib. 26. cap. 14. Vulneribus præsanatis asphodeli radix decocta efficacissima est. Ita legit Hermolaus; licet vulgo Personatis legatur, & ita in antiquo legimus, inquit Budæus. V. not. Hard.
Præscăteo, [[illegible]] ēre. Gell. lib. 14. cap. 6. Et simul dat mihi librum grandi volumine, doctrinis omnigenis, ut ipse dicebat, præscatentem.
Præscio, scivi, scitum, [προγινώσκω] ire. Ante scire. Ter. And. 1. 5. 4.
Uxorem decrerat dare sese mihi hodie: nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportuit? Tertull. adv. Marc. 2. 5. Universa disponendo præscivit, & præsciendo disposuit.
Præscientia, æ. f. Tertull. ibid. & Mart. Capella 2.
Præscītum, i. n. Præscita, Plinius identidem vocat, quæ Græci [illegible], inquit Budæus. Plin. lib. 10. cap. 18. Unum eorum præscitum transire non queo. i. e. Augurium & ostentum. Ibid. cap. 73. Utrumne sint aliqua præscita animi quiescentis.
Præscītio, ōnis. f. ut, Præscitionum auctor. Ammian. 29. 1.
Præscius, a, um. Adj. [[illegible]] ut, Præscia venturi vates. Virg. 6. Æn. 66.
Cæli venturi præscius. Valer. 3. Argon. 33.
Lingua præscia. Ovid. 1. Fast. 538.
Mens. Sil. lib. 16. 89.
Vox. Valer. 5. Argon 528.
Præscisco, [[illegible]] ēre. Idem, quod Præcognoscere. Liv. 27. 35. Quamprimum eos sortiri provincias, & præsciscere quam quisque eorum provinciam, quem hostem haberet, volebant.
Longe præsciscere. Virg. 4. Georg. 70.
Præsciscendus, a, um. Partic. Ammian. 20. 7. Ad præsciscendos adversos subitosque motus munimentum locare.
Præscrībo, psi, ptum, [προγράφω] ēre. Ante, sive prius scribere. Cic. 13. Fam. 28. Sic enim præscripsimus iis, quibus ea negotia mandavimus.
Præscribere, Inscribere. Virg. 6. Ecl. 12.
—nec Phœbo gratior ulla est,
Quam sibi quæ Vari præscripsit pagina nomen. Gell lib. 11. cap. 16.
Præscribere, [ὑπογράφειν] Præcipere, Præfinire, legem ponere.
Præscribere quæ sunt gerenda. Cic. de Senect. 18. At senatui quæ sunt gerenda præscribo: & quomodo Carthagini, male jamdiu cogitanti, bellum inferatur, multo ante denuntio.
Quid faciam? præscribe. Hor. 2. Serm. 1. 5.
Quemadmodum jus suum persequatur, alicui præscribere. Cic. pro Cæcin. 8.
Qualis debeat esse civis, alicui præscribere. Cic pro Flac 23.
Constituere & Præscribere aliquid. Cic. pro Cæcin. 76. Vestra auctoritate hoc constituetur, hoc præscribetur.
Judicare & Præscribere. Cic. pro Lege Manil. 1 Facile intellexi, Quirites, & quid de me judicaretis, & quid aliis præscriberetis.
Præscribere & Imperare. Cic. 4. Acad. 8. Nec, ut omnia, quæ præscripta & quasi imperata sunt, defendamus, necessitate ulla cogimur.
Curationem valetudinis per somnium præscribere an potest Æsculapius? Cic. 2. de Divin. 123.
Finem præscribere rei alicui. Ter. And. 1. 1. 124.
Gyros præscriptos evecta est pagina. Propert. lib. 3. 2. 21.
Jura civitatibus præscribere. Cic. de Senect. 27.
Leges & instituta præscribere. Cic. 4. de Fin. 61. Omnium rerum publicarum rectiones, genera, status, mutationes, leges etiam & instituta ac mores civitatum præscripsimus. Al. Rationes, & Perscripsimus.
Modum præscribere. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Munia præscripta. Hor. 2. Serm. 2. 81.
Verbis præscriptis actio, V. apud JCtos.
Jura moresque majorum præscribunt. Cic. pro Font. 16. Denique ut oportet bello Gallico, ut majorum jura moresque præscribunt, nemo est civis Rom. qui sibi ulla excusatione utendum putet.
Natura præscripsit homini, ut nihil pulchrius quam hominem putaret. Cic. 1. de Nat. Deor. 78. Idem 3. Off. 27. Atque si etiam hoc natura præscribit, ut homo homini quicunque sit, ob eam causam, quod is homo sit, consultum velit.
Ratio & doctrina præscribit. Cic. 1. de Nat. Deor. 7. Arbitramur nos & publicis & privatis in rebus ea præstitisse, quæ ratio & doctrina præscripserit.
Simus igitur ea mente, quam ratio & veritas præscribit. Cic. 6. Fam. 1.
Necessitudine præscriptum est. Auct. ad Herenn. lib. 2. 24. Eadem omnia videntur consideranda, quæ necessitudine præscripta sunt.
Lege præscribitur. Cic. 2. de Legib. 38. Dummodo ea moderata sint, ut lege præscribitur.
Lege & officio præscriptum est, testibus credere. Cic. pro Font. 18.
Præscribere, Prænuntiare, sive prædicere. Cic. in Vatin. 13. At ibi idem præscribo, ne tuas sordes cum clarissimorum virorum splendore permisceas.
Præscribere, pro Excipere, exceptionem summotoriam objicere agenti: cum Dativo jungitur. Quintil. lib. 7. cap. 5. pr. Ignominioso patri filius præscribit: de eo solo judicatio est, an liceat. Marcellus l. 3. D. de prævaricatoribus, Nam si reus accusatori ideo præscribit, quod dicat se ab alio accusatum & absolutum. Budæus.
Præscriptum, i. n. [ὑπόγραμμα] Certa regula quam sequi deceat. Cic. 2. de Orat. 178. Plura enim multo homines judicant odio, aut amore, aut cupiditate, aut iracundia, aut dolore, aut lætitia, aut spe, aut timore, aut errore, aut aliqua permotione mentis: quam veritate, aut præscripto, aut juris norma aliqua, aut judicii formula, aut legibus. Idem pro Cluent. 147. Omnia legum imperio & præscripto fieri videbitis. Quintil. lib. 2. cap. 14. Erat enim rhetorice, res prorsus facilis ac parva, si uno brevi præscripto contineretur.
Præscriptum & formula. Cic. in Orat. 36. Quid est quo præscriptum aliquod, aut formulam exprimas, quum in suo quodque genere præstet, & genera plura sint? Hanc metaphoram ajunt a ludimagistris sumptam esse, qui pueris dictant, & præscribunt quod ediscant. Unde Seneca, Pueri, inquit, ad præscriptum discunt.
Certum præscriptum. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Ad præscriptum agere. V. in Præpositione ad.
Ex præscripto aliquid agere. V. ex.
Communi ex præscripto civitatis unamquamque rem administrare. Cic. 2. de Invent. 132.
Præscripta ad candida currere. Lucret. 6. 91.
Tu mihi supremæ præscripta ad candida callis
Currenti, spatium præmonstra callida Musa. Quo loco Turnebus, Putem potius, inquit, Calcis legi debere, ut a Cicerone 1. Tusc. 15. scriptum est, Nunc video calcem, ad quem quum sit decursum, &c. Ex eo autem sic curriculi finis vocatus est, quod creta, aut etiam calce nota-

notaretur: quod & Lucretius indicavit, quum Præscripta candida dixit, Intelligens Præscriptum, velut Cretatum finem.
Dare certum quoddam præscriptum alicujus rei in perpetuum. Cic. 2. de Invent. 174.
Servare præscripta. Cic. 1. Off. 92.
Non ita Romuli præscriptum & intonsi Catonis. Hor. 2. Carm. 15. 10.
Præscriptum etiam de eo dicitur qui tantum auctoritatem suadendi habet. Liv. 10. 22. extr. Ad præscriptum Cos. & Consularia & Prætoria comitia habita.

PRÆSCRIPTIO, ōnis. f. [ἐπιγραφή] Cic. 1. Off. 22. Ex quo fit, ut ager Arpinas, Arpinatum dicatur: Tusculanus, Tusculanorum, similisque privatarum possessionum præscriptio. Quædam exemplaria hic legunt Descriptio.
Præscriptio, [ὑπογραφή, ἐπίταγμα] Præceptum, ordo, lex, forma, regula. Cic. 4. Tusc. 22. Omnium autem perturbationum fontem esse dicunt intemperantiam, quæ est a tota mente, ac recta ratione defectio: sic aversa a præscriptione rationis, ut nullo modo appetitiones animi nec regi, nec contineri queant.
Norma, regula, præscriptio, Naturæ. Cic. 4. Acad. 140. Hanc normam, hanc regulam, hanc præscriptionem esse Naturæ. Hoc loco, inquit Budæus, Præscriptio, non quidem significat, quod Græci παραγραφὴν, hoc est Translationem: sed quod illi ὑπογραφὴν, hoc est Formam, sive informationem vocant.
Præscriptio & moderatio. Cic. pro Cœl. 41. Dummodo illa in hoc genere præscriptio moderatioque teneatur.
Legis præscriptio. Cic. 2. de Lege Agrar. 22.
Præscriptio, [παραγραφή] Cic. 4. Att. 18. Hæc pactio non verbis, sed nominibus, & præscriptionibus, multorum tabulis, quum esse facta diceretur, &c. Præscriptio, Exceptio, & Translatio, inquit Budæus, unum & idem in re forensi significant. Præscribere etiam, Perscribere, Subscribere, verba sunt propria fori & judiciaria, unde hoc verbum utraque lingua tractum est. Cic. 2. de Invent. 58. Ut in quodam judicio, quum venefici cujusdam nomen esset delatum, & quia parricidii causa subscripta esset, extra ordinem esset acceptum, &c. Quintil. lib. 7. cap. 6. De quæstione actionis loquens, Quum ex præscriptione lis pendet, de ipsa re quæri non est necesse. Ignominioso patri filius præscribit: de eo solo judicatio est, an liceat. Actionis quæstionem eo loco & Præscriptionis litem Quintilianus vocat, quam lib. 3. cap. 6. Translationem vocaverat. Jurisconsulti in Pandectis promiscue Excipiendi verbo & Præscribendi usi sunt: licet Præscriptionis vocabulum apud recentiores legum interpretes, & apud Juris pontificii conditores, ad præscriptionis exceptionisque temporis significationem coarctatum sit & præfinitum. Hactenus Budæus. Græv. in pr. Cic. loco Perscriptionibus edidit, q. V.
Inducere præscriptionem. Cic. 1. de Invent. 32. Hæc ideo diligentius inducitur præscriptio, ut aparte intellecta generali partitione, paucitas generum in partitione servari possit.
Præscriptionem a Translatione differre ait Fortunatianus: quod illa excludat actionem, hæc differat. Quibus verbis ostenditur latius patere Exceptionis quam Præscriptionis nomen. Nam Præscriptio ad peremptorias tantum, Exceptio vero etiam ad dilatorias refertur. Et ita sumi debet in Rub. D. de Exceptionibus & Præscriptionibus, ut sit differentia inter hæc duo, licet vulgo doctores aliter sentiant.
Præscriptio, Exceptio quæ ab agendo removet accusatorem. ut, Præscriptio longi temporis, apud JCtos. V. Brisson. de V. S. Sen. Epist 48. Quantum potes ergo, mi Lucili, reduc te ab istis exceptionibus & præscriptionibus Philosophorum. V. Lips. & Gronov. de Centes. n. 68. p. 644.
Præscriptio in SCtis erat, cum nomina eorum, qui scribendo adfuissent, præscribebantur. V. Manut. ad Cic. 5 Fam. 2. p. 219. Græv. Al. Perscriptio.
Præscriptio, Prætextus, Color. Cæs. 3. Bell. Civil. 32. Ut honesta præscriptione rem turpissimam tegerent.

PRÆSCRIPTOR, ōris. m. Tertull. de Exhort. ad Cast. cap. 3. Indulgentiam nuptiarum non de divino præscripto induxisse.

PRÆSCRIPTIVE, Adv. Tertull. advers. Marc. 4. 1. Præscriptive occurrere.

PRÆSĔCO, secui, sectum, [ἀποτέμνω, λαιμοτομέω] āre. Præcidere. Columel. de Arborib. cap. 29. Radicem arundinis, acute falce præsectam, impendenti pluvia disponito. Varr. 3. de R. R. cap. 16. Favorum qui eximuntur, si qua pars mellis nihil habet, aut habet inquinatum, cultello præsecatur.
Manu celeri aliquid præsecare. Ovid. de Rem. Amor. 210.

> Qua læsus fuerat, partem Pæantius heros
> Debuerat celeri præsecuisse manu. I. e. Ante resecuisse, quam facet ignis partem illam invaderet.

Præsecare, accommodatur aliquando immolationi. Liv. lib. 5. 21. Inseritur huic loco fabula, immolante rege Vejentium, vocem aruspicis dicentis, Qui ejus hostiæ exta præsecuisset, ei victoriam dari, exauditam. Al. Prosecuisset, V. PROSECO.

PRÆSECTUS, a, um. Partic.
Præsectus unguis. Hor. de Arte Poet. 294. —atque

> Præsectum decies non castigavit ad unguem. I. e. Non perfectissime, accuratissimeque polivit. A marmorariis opificibus ducta tralatio est. Præsectum autem legendum, non Perfectum ut vulgo: Præsecare enim ungues proprie dicimus, ex quo Præsegmina. Lambinus. V. AD Præpos.

Auribus præsectis. Epit. Liv. 88.

PRÆSECĀTUS, a, um. aliud Partic. Apul. 1. Met. p. 108. Elmenh. Impetu teli præsecata gula.

PRÆSĔCUS, a, um. Adj. Varr. lib. 4. de L. L. 30. Brassica, ut Præseca, quod ex hujus scapo minutatim præsecatur.

PRÆSEGMEN, inis. n. [ἀπονύχισμα] Pars corporis incisa, amputatio rerum superfluarum. Unde, Quæ ex unguibus scinduntur, Præsegmina dicuntur. Plaut. Aulul. 2. 4. 34.

> Quin ipsi pridem tonsor ungues dempserat,
> Collegit, omnia abstulit præsegmina. Non. 2. 639.

PRÆSICIÆ, V. PROSICIÆ.

PRÆSENS, **PRÆSENTIO**. V. PRÆSUM.

PRÆSĒMINO, āre. Ammian. 30. 2. Sapor majora sibi præseminans.

PRÆSEMINĀTUS, a, um. Partic. Lactant. 6. 10. 19. Ex draconis aliquus dentibus præseminati. Al. Proseminati. Augustin. de Genes. 3. 14. Præseminata materia.

PRÆSEMINĀTIO, ōnis. f. Vitruv. 2. 9. In corpore præseminatio crescens detrahit alimentum in se.

PRÆSENTIO, si, sum, [προαισθάνομαι] īre. Ante, vel prius sentire. Plaut. Trin. 1. 2. 135.

> Fecisset edepol, ni hæc præsensisset canes. Canes antique, pro Canis.

Præsentire, per translationem. Ter. And. 5. 1. 20.

> Vero voltu: quum ibi me adesse neuter dum præsenserat. Al. Persenserat, rectius. Ovid. 21. Epist 31.
> Prima malum nutrix animo præsensit anili.

Animo providere, & præsentire. Cæs. 7 Bell. Gall. 29.
Certa notione animi præsentire deum esse. Cic. 2. de Nat. Deor. 45.
Dolos. Virg 4. Æn. 297.
Futura. Cic 1. de Divin. 100. Censent esse in mentibus hominum tanquam oraculum aliquod, ex quo futura præsentiant.
Sermones præsentire de se aurium tinnitu. Plin. lib. 28. cap. 2.
Utilitatem præsentire. Lucret. lib. 4. 25.
Præsentire in posterum. Cic. pro Rabir. perduel. 29. Optimi & sapientissimi cujusque animus ita præsentit in posterum, ut nihil nisi sempiternum spectare videatur.
Impers. Pass. Præsensum tamen est, quia Luna pernox erat. Liv. 21. 49.

PRÆSENSUS, a, um. [προαισθηθείς] Partic. Cic. 1. de Divin. 124. Satis est, non modo plura, sed etiam pauciora divine præsensa & prædicta reperiri.

PRÆSENSIO, ōnis. f. [προαίσθησις] Cic. 2. de Nat. Deor. 7. Prædictiones vero & præsensiones rerum futurarum, quid aliud declarant, nisi, &c. Idem 1. de Divin. 92.

PRÆSENTISCO, [προαισθάνομαι] ĕre. Idem, quod Præsentio. Ter. Heaut. 4. 5. 21.

> — & ea gratia
> Secum adduxisse, ne tu id præsentisceres. al. Persentisceres.

PRÆSEPE, V. PRÆSEPIUM.

PRÆSĔPĔLIO, sepelivi, sepultum. [προθάπτω] īre. Partic. Quintil. Decl. 9. 23. Video senem meliore sui parte præsepultum.

PRÆSĒPIO, ivi, itum, [ἀποφράττω] īre. Præmunire septis, vel obsepire. Cæs. 2. Bell. Civil. 27. Aditus autem, atque itinera duo, quæ extra murum ad portum ferebant, maximis defixis trabibus, atque eis præacutis, præsepit.

PRÆSĒPE, is. n. [φάτνη] Locus dictus, ubi pabulum apponitur in stabulo equorum, mularum, & ceterorum animalium. Virg. 4. Georg. 168.

> Ignavum fucos pecus a præsepibus arcent. V. infra.

Alta præsepia. Virg. 7. Æn. 275.
Olida. Juven. 8. Sat. 157.
Plena præsepia. Virg. 3. Georg. 495.
Satura. Virg. 3. Georg. 214. ab Effectu.
Vipera delituit sub præsepibus. Virg. 3. Georg. 416.
Ferre herbas præsepibus. Virg. 3. Georg. 395.
Quum primum pastum repetent præsepia tauri. Virg. 7. Ecl. 39.
Sæviunt ursi in præsepibus. Virg. 7. Æn. 17.
Stant ad præsepia boves Tibull. lib. 2. 1. 7.
Genit. sing. Juvenc. de Christo 1. 176.

> — puerumque jacentem
> Præsepis gremio cernunt. Prudent. de Natal. Dom. 77.
> O sancta præsepis tui,
> Æterne Rex, cunabula!

Præsepe, metaphorice pro Mensa accipitur. Hor. 1. Epist. 15. 28.

> Mænius, ut rebus, maternis atque paternis,
> Fortiter absumptis, urbanus cœpit haberi;
> Scurra vagus, non qui certum præsepe teneret,
> Impransus non qui civem dignosceret hoste. Porphyr. Satirice, pro Mensa dixit Præsepe. Mænium Scurram voracissimum notat, ut qui non unam sectaretur mensam. Sic Plaut. in Curc. 2. 1. 13. de parasito quodam,
> Tormento non retineri potuit ferreo,
> Quin reciperet se huc esum ad præsepe suum. Al. Præsepim suam.

Quasi diceret. *A son auge, A son rastelier, A sa mangeoire.* Quibus verbis exprimitur voracitas hominis cibum more brutorum animalium devorantis. [Sic apum præsepia Virg. pro Melle.
Præsepe, Lupanar. Cic. in Pison. 42. Verum audis in præsepibus, audis in stupris, audis in cibo & vino. V. ibi Hotom. [Forte tamen & Equorum inane stadium objiciebat Tullius Pisoni. V. Juvenal. Sat. 1. 59.

PRÆSĒPES, is. f. Idem. Varr. 1. de R R cap. 13. Illic laudabatur villa, si habebat culinam rusticam bonam, præsepes laxas. Ex antiquo codice legitur Præsepias. Cato R R. cap. 14. Præsepes bubus hibernas & æstivas faliscas, & equile, &c. Præsepes in Catone Turneb. interpretatur, Ubi pabulum bubus poniter quod minorum est, ut hordeum, lupinum, ervum, vicia, frons, quæ in canali objicere solemus jumentis: Faliscas autem, in quibus ponitur pabulum gramineum & herbaceum, ut fœnum, farrago, reliqua; quod quidem præsepis genus *rastellarium* vulgo vocamus. Plaut. Rud. 4. 3 99. Intra præsepes meas. I. e. Ædes. V. Plaut. Curc. 2. 1. 23. supra, & Non. 3. 260.

PRÆSEPIUM, i. n. [φάτνη, φάτνιον] Idem. Apul. lib. 7. Met. p. 194. Elmenh. Præsepium meum hordeo passim repleri jubet, fœnumque, camelo Bactriano sufficiens, apponi. Columel. In stabulo sint ampla præsepia. [Gloss. Lat. Gr. Præsepia, item Præsepium, φάτνη, & Gr. Lat. φάτνη, Presepe, Presepium. conf. Non. 2. 247. & 3. 260. Plur. tamen potest esse e Præsepe, is, n. eoque utuntur frequentius poetæ.

PRÆSEPIOLA, orum. n. [φάτνια] sunt Alveoli, sive cavitates ossium, in quibus dentes firmantur. Galen. in Finition. medic. & de Ossib. cap. 4. extr.

PRÆSĔRO, sēvi, sātum, [προσπείρω] ĕre. Prius serere. Columel. lib. 7. cap 9. At ubi penuria est arborum, terrenum pabulum consectabimur, & sicco limosum præseremus, ut paludem timeantur. Castigata exemplaria habent Præferemus. h. e Pluris faciemus.

PRÆSERTIM, [ἢ πάντων, μάλιστα, ἐξαιρέτως] Adv. significat Præcipue, Ante alia. Cic 1 Fam 8 Sed te non præterit quam sit difficile sensum in Rep. præsertim rectum & confirmatum, deponere.

Tantam

Digitized by Google

Tantam fuisse oblivionem, in scripto præsertim, admirari. Cic. de Clar. Orat. 219.
Hac præsertim imbecillitate magistratuum, præstare nihil possum. Cic. 1. Fam. 4.
Præsertim quum, i. e. Hac de causa potissimum. Ter. Eun. 5. 2. 24.
— debeam,
Credo, isti quicquam furcifero, si id fecerim:
Præsertim quum se servum fateatur tuum? Nepos 7. 5. 2. Erat enim ea sagacitate, ut decipi non posset, præsertim cum animum attendisset ad cavendum.
Præsertim quod. Cic. pro Flac. 41. Facis injuste, Læli, si putas periculo nostro vivere tuos contubernales, præsertim quod tua negligentia factum arbitremur.
Præsertim si, cum Indicativo. Cic. 2. Fam. 7. pr. Sera gratulatio reprehendi non soles: præsertim si nulla negligentia prætermissa est.
Præsertim ut. Ter. Phorm. 1. 2. 5.
Præsertim ut nunc sunt mores, adeo res rediit;
Siquis quid reddit, magna habenda est gratia.
PRÆSERVIO, ivi, itum, [illegible] ire. Inservire. Plaut. Amph. prol. 126.
Ut præservirem amenti meo possem patri. conf. Gell. 1. 7.
PRÆSERVO, [illegible] are. Hujus nullum exemplum apud idoneos auctores, etsi medicis junioribus perquam familiare est. V. Cellar. Antibarb. p. 63.
Præservare pro Observare apud Cæl. Aurel. Acut. 3. 8. n. 90.
PRÆSES, V. PRÆSIDEO.
PRÆSICCATUS, a, um. Partic. a Præsicco. ut, Succus sole præsiccatus. Apul. de Herb. cap. 124.
PRÆSICCUS, a, um. Adj. ut, Præsicca rursus vulnera diruere. Prudent. Peristeph. 5. 141.
PRÆSIDEO, sedi, sessum, [illegible] ēre. Ad opem præstandam præesse, quam præstant proprie, vel dii precantibus hominibus, vel homines ipsi aliis hominibus injuriam patientibus, vel in discrimen adductis, ut ait Vall. lib. 5. Cic. 7. Verr. 187. Vos etiam atque etiam imploro, & appello, sanctissimæ deæ, quæ illos Ennenses lacus lucosque colitis: cunctæque Siciliæ, quæ mihi defendenda tradita est, præsidetis. Idem 13. Philipp. 20. Testor & vos & Populum Romanum & omnes deos, qui huic urbi præsident.
Magistratus præsidere dicitur, cum publica munere suo fungitur solenni loco. Suet. Aug cap. 26. Cum mane pro æde Jovis Capitolini paululum curuli sella præsedisset, magistratu abiit. Idem cap. 35. Quo tempore existimatus lorica sub veste munitus ferroque cinctus præsedisse.
Præsidere, proprie de Ludis, Præesse. Sueton. in Tiber. cap. 6. Præsedit & Actiacis ludis. Al. Asticis. conf. Modest. in l. Annuam. D. de ann. legat.
Arvis præsidet Juppiter. Virg. 7. Æn. 800.
Foribus cæli Janus. Ovid. 1. Fast. 125.
Imperio huic & libertati communi præsidet, atque præsedit, Gallia. Cic. 5. Philipp. 37.
Itineri præsidebat. Curt. 4. 12. 15.
Judicio alicui. Cic. pro Milon. 101.
Lætitiæ publicæ. Plin. in Paneg. cap. 79.
Ludis, V. supra.
Orbi terrarum. Cic. 2. Philipp. 15.
Rebus urbanis præsidere. Cæs. 1. Bell. Civil. 85.
Templo præsident dii. Cic. pro Lege Manil. 5.
Præsideo, cum Accusativo. Tacit. 4. Ann. 72. Et haud spernenda illic civium, sociorumque manus litora Oceani præsidebat. Idem. 12. Ann. 29. 4. Præsidere Pannoniam. conf. 3. 39. 1. &c.
PRÆSIDENS, entis. Idem ac Præses. Tacit. 3. Ann. 40. 4. Sævitia ac superbia præsidentium. conf. Tertull. de Corona, cap. 3. & Borrich. Cogit. p. 204.
PRÆSES, idis. c. [illegible] Tam dii, quam homines, præsides dicti sunt: illi, in suo quisque numine, suaque vi: hi vero, in sua quisque provincia, aut ab rege, aut a populo sibi commissa, ut ait Valla. Quintil. lib. 3. cap. 9. Quod omnia sic egerit, ut genitum præside bellorum deo incredibile non sit. Ulpian. in l. 4. D. de Officio præsidis, Præses provinciæ majus imperium in ea provincia habet omnibus post principem. Hæc ex Vall. lib. 5. De præsidibus provinciarum, V. plura in Lex. Pitisc.
Consilii publici. Liv. 6. 6.
Rerum præses Cæsar. Ovid. 15. Met. 758.
Senatus reipublicæ custos, præses & propugnator. Cic. pro Sext. 137.
Custos & præses juventutis Mercurius. Cic. 7. Verr. 184.
Dea præses terræ. Senec. Hippol. 2.
Libertatis præses & custos Tribunus plebis. Cic. 2. de Lege Agrar. 152.
Urbi & Reipublicæ præsides sunt penates patrii. Cic. pro Domo, 144.
Caruerunt præside Delphi, Apolline. Ovid. 10. Met. 168
Præses, pro Auxiliatore. Liv. 6 16. Dii, deæque, qui Capitolium arcemque incolitis, siccine vestrum militem, ac præsidem, sinitis vexari ab inimicis?
Præses locus, pro Tuto. Plaut. Casin. 5. 1. 11.
Præsides, qui vulgo Provinciarum gubernatores dicuntur: Inter eos etiam sunt Legati regis, qui & Vicarii dici possunt. Ex Budæo.
PRÆSIDIALIS, e. Adj. Quod præsidis est. ut, Provincia præsidalis. Sext. Ruf. cap. 4. & 5.
Jussio præsidalis. L. 11. Cod. de Pignorat. Act.
Judicium præsidale. l. 18. Cod. conf. Salmas. ad Spartian. Hadr. cap. 13. & Spanh. de Numm. diss. 13. & Præsidiciis in PRÆSIDIUM.
PRÆSIDATUS, ûs m. Munus Præsidis. Auson. 15. Profess. Burdig. 18. Aur. Vict. de Cæs. cap. 29. & Modest. l. 6. §. 14. D. de Excusat. tut. V. PRÆSIDIATUS.
PRÆSIDIUM, i. n. [illegible] dicitur Principale auxilium: ut milites, qui in tutela alicujus oppidi collocati sunt, præsidium esse dicuntur, ut ait Valla lib. 5. Cæs. 1. Bell. Gall. 10. Eo opere facto præsidia disponit, castella communit, quo facilius, si se invito transire conarentur, prohibere possit.
Præsidium est dictum, quia extra castra præsidebant in loco aliquo, quo tutior regio esset. Varr. de L. L. lib. 4. 16. [Extra castra, i. e. Præ, vel Pro castris, vel Ante castra. Dicitur autem de copiis, non stativis modo, sed & de comitatu. V. Nepot. 15. 4 quid a Subsidio distet V. Fest.
Propugnaculum & Præsidium provinciæ classis. Cic. 5. Verr. 189. Classis pulcherrima, Siciliæ propugnaculum, præsidiumque provinciæ, piratarum manibus incensa est.

Nocturnum præsidium Palatii. Cic. 1. in Catil. 1.
Regale præsidium, Regium. Hor. 2. Epist. 2. 30.
Stativum præsidium. Cic. 12. Philipp. 24. Hæc mea sedes est, hæc vigilia, hoc præsidium stativum. V. Stativus in STO.
Agitare præsidium. Tacit. 1. Ann. 38.
Cingere aliquem præsidiis. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 280.
Collocare præsidium. V. COLLOCO.
Comparare, vel quærere præsidium. Cic. pro Sext. 90.
Confirmare præsidiis aliquam provinciam. Cic. 2. de Lege Agraria 16.
Contrahere præsidia. Cn. Magnus Domitio, Cic. 8. Att. 12.
Constituere præsidia in arce. V. CONSTITUO.
Decedere de præsidio & statione vitæ injussu Imperatoris, hoc est Dei, vetat Pythagoras. Cic. de Senect. 73. conf. Liv. 4. 29.
Deducere præsidia in aliquem locum. Cn. Mag. Domit. Cic. 8. Att. 12.
Deducere præsidia de locis. V. DEDUCO.
Defendere virum præsidio & copiis. Cic. pro Sext. 86.
Dejicere præsidium. Cic. 8. Philipp. 6. & Cæs. 3. Bell. Civil. 23.
Dejici de præsidio urbis, & de custodia civitatis deturbari, translate. Cic pro Muren. 79.
Dimittere præsidia. Cic. 2. Fam. 7.
Disponere præsidia. Cæs. 1. de Bell. Gall. 10. & 4. 4.
Ferri inutile præsidium. i. e. Armatorum satellitium. Claud. 2. Cons. Stil. 282.
Firmare præsidiis aliquem locum. Cic. 1. Fam. 7.
Habet firmum præsidium locus ille. Cic. pro Lege Manil. 31.
Imponere præsidium civitati. V. IMPONO.
Introducere præsidium in oppidum. V. INTRODUCO.
Locatus in præsidio. V. Locatus, in LOCUS.
Mittere in præsidium. Liv.
Munire se præsidio. Cic. pro Sext. 78.
Munire frumentaria subsidia Reipublicæ firmissimis præsidiis classibusque. Cic. pro Lege Manil. 34.
Nudata urbs præsidio. V. NUDUS.
Obsidere & occupare Italiam præsidiis. Cic. 2. de Lege Agrar. 74.
Opponere præsidium. V. OPPONO.
Parare præsidia, & Dimittere, contraria. Cic. 2. Fam. 16. Omnia præsidia, quæ magna & firma paraveram, commotus hominum non dubio sermone, dimisi.
Ponere præsidia. Cæs. 2. de Bell. Gall. 5.
Præponere præsidium alicui urbi, & Opponere. Cic. de Lege Agr. 1. 20. Si præsidium non præponitur huic urbi ista colonia, sed opponitur?
Relinquere præsidium castris. Cæs. 1. de Bell. Gall. 51. pr.
Tegi firmo præsidio amicorum. Cic. pro Sull. 51.
Tenere Italiam interclusam præsidiis. Cic. 2. de Lege Agr. 74.
Tectus armis præsidiisque tota Italia. Cic. 9. Att. 3. conf. Cæs. 3. Bell. Civil. 25. & Liv. 24. 7.
Tutari aliquo præsidio caput, cervices, & jugulum Cic. pro Sext. 90.
Venire ad judicium cum præsidio. Cic pro Rosc. Amer 13.
Versaris in præsidiis meis. Cic. pro Cæcin. 83. In meis castris, præsidiisque versaris, mea est ista defensio.
Præsidium, interdum est Locus ipse, ubi præsidiarii milites collocati sunt. Lucret. lib. 5. 1108.
Condere cœperunt urbes, arcemque locare
Præsidium reges ipsi sibi, perfugiumque. Et apud Cic. 3. Tusc. 36. Nec, qui propter metum præsidium reliquit, quod est ignaviæ. Cæs. 3 Bell. Civil. 45. In his (præliis) cum legio Cæsaris ex præsidium aliquod occupavisset & munire cœpisset.
Præsidia, pro Castris. Cic. pro Ligar. 28. Tantummodo in præsidiis eratis, animi vero a causa abhorrebant.
Collocare armatos in præsidiis Cic. 1. Philipp. 25.
Castra & Præsidia. Cic. 2. de Orat. 303. Quid? illud, quod supra dixi, soleam me cedere, ut planius dicam, fugere ea, quæ etiam valde causam meam premerent? quum id non faciant alii, versanturque in hostium castris, ac sua præsidia dimittunt, mediocriterne causis nocent, quum adversariorum adjumenta confirmant?
Præsidium, per translationem, Omne auxilium dicimus, & salutis propugnaculum, vel Adjumentum. Ter. And. 5. 2. 2. Præsidio meo atque hospitio. Hor. 1. Carm. 1. 2.
O & præsidium & dulce decus meum!
Naturæ vel doctrinæ præsidiis omnibus ad dicendum parati viri. Cic. 1. de Orat. 38.
Perfugium & Præsidium salutis. Cic. pro Rabir. perd. r. 3. Agitur nihil aliud in hac causa, Quirites, nisi ut nullum sit posthac in Repub. publicum consilium, &c. nullum extremis Reipub. temporibus perfugium & præsidium salutis.
Tutela & Præsidium bellicæ virtutis. Cic. pro Muren. 22. Omnes urbanæ res, omnia hæc nostra præclara studia, & hæc forensis laus & industria, latent in tutela ac præsidio bellicæ virtutis.
Innocentiæ leve est præsidium, ubi libido dominatur Cic. in Orat 217.
Præsidium contra feras. Cic. 1. Tusc. 62. Omnes magni etiam superiores, qui fruges, qui vestitum, qui tecta, qui cultum vitæ, qui præsidia contra feras invenerunt.
Cassa præsidia. Senec. Troad. 8.
Fida præsidia amici. Senec. Agamem. 88.
Fortissimum præsidium pudoris. Cic. pro Sull. 77.
Grande. Ovid. 1. de Pont. 5. 14.
Insigne mæstis reis. Hor. 2. Carm. 1. 13.
Magnum in pecunia. Cic. 2. Verr. 8. Ut hoc palam dictitet, non sine causa se cupidum pecuniæ fuisse, quoniam tantum in pecunia præsidium experiatur esse.
Munitum pudoris & pudicitiæ. Cic. 7. Verr. 34. Quot præsidia, quam munita, pudoris & pudicitiæ, vi & audacia ceperit, quid me attinet dicere, aut conjungere cum istius flagitio cujusquam præterea dedecus?
Salutare præsidium. Firmic. lib 6 in præf.
Afferre ultima præsidia discriminis. Juven. 12. Sat. 55.
Comparat magnum is sibi præsidium ad beatam vitam, qui mortem non timet. Cic. 2. Tusc. 2.
Defendere firmo præsidio aliquem. Cic. pro Rosc. Amer. 13.
Ferre præsidium labenti & inclinatæ pæne Reipublicæ. Cic. ad Brut. 18.
Gerere præsidium, Ferre. Plin. lib 28. cap. 12. [Nisi error est.

Monire præsidia Reipub. Cic. pro Rabir. perduel. 3.
Occupare præsidia. Senec. Troad. v. 497.
Miser occupet præsidia, securus legat.
Oppugnat omnium commune præsidium, qui fidem lædit. Cic. pro Rosc. Amer. 111.
Petere sibi præsidium ex aliqua honesta re, quam ne inimici quidem criminari possint. Auctor ad Herenn. lib. 4. 34.
Quærere sibi præsidia periculis, aut adjumenta honoribus ex cujusquam amplitudine. Cic. pro Lege Manil. 70.
Redundare præsidiis. Cic. 3. Fam. 10. Præsertim quum tu omnibus, vel ornamentis, vel præsidiis redundares.
Esse præsidium alicui. Terent. Heaut. 5. 2. 14.
Ibi tuæ stultitiæ semper erit præsidium, Clitipho.
Esse præsidio. Cic. 7. Verr. 167. Sed quocunque venerint, hanc sibi tem præsidio sperant esse futuram.
Esse parentibus præsidio & decori. Lucret. lib. 2. 642.
Esse præsidio solitudini atque inopiæ contra vim & gratiam. Cic. pro Quint. 5.
Præsidium pro Præsidatu, vel Præsidiatu, barbarum est.

PRÆSIDIALIS, e. Adj. Ammian. 17. 3. Præsidialis apparitor. Idem 28. 1. Tabularius præsidialis officii.

PRÆSIDIARIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod in præsidio, vel paratum est ut præsidio sit. ut, Præsidiarii milites, apud Liv. 29. 8.
Præsidiarii malleoli, in vitibus, qui & Custodes Colum. lib. 4. cap. 15. Et præsidiarii malleoli propagandi sunt. Absol. Ibid. c. 21. Sed novellis palmis semper vitis renovetur: quæ si satis excreverint, jugo superponantur: sin aliqua earum, vel præfractæ, vel parum procera fuerit, locumque idoneum obtinebit, unde vitis anno sequenti renovari debeat, in pollicem tondetur, quem quidam custodem, alii resecem, nonnulli præsidiarium appellant, id est sarmentum gemmarum duarum vel trium. V. CUSTOS.

PRÆSIDIOR, āri. Esse in Præsidio. Gloss. Lat. Gr. Præsidior, [illegible].

PRÆSIDIATUS, ûs. m. Officium præsidis. Spon. Miscel. p. 16.

PRÆSIDERO, āre. [[illegible]] Præsiderare dicitur, quum maturius hiberna tempestas movetur, quasi ante sideris tempus. Paulus.

PRÆSIGNIFICO, [[illegible]] āre. Prædicere, præostendere. Cic. 2. de Divin. 101. Aut non censent esse suæ majestatis præsignificare hominibus quæ sunt futura.

PRÆSIGNIFICATIO, ōnis. f. Lactant. 7. 13. Præsignificatio & figura.

PRÆSIGNIS, e Adj. [[illegible]] ut, Insignis. Stat. 4. Silv. 8. 12.
Gaudeat & Lybica præsignis avunculus hasta.
Facie præsignis mulier. Ovid. 6. Fast. 628. — Ocresia mater
Præsignis facie, Corniculana fuit. i.e. Præstans, vel præ aliis insignis Budæus.
Vertice celso præsignis. Stat. 4. Silv. 4. 9.
Draco præsignis tribus linguis. Ovid. 7. Met. 150.

PRÆSIGNO, [[illegible]] āre. Prius signare. Cato R. R. cap. 154. Et ad summum, qua fini culeum capiet, præsignato. Plin. lib. 28. cap. 4. Incipientes furunculos ter præsignare jejuna saliva.

PRÆSIGNATOR, ōris. m. Inscript. Vet. apud Fabret. p. 38. D. M. PRIMO AVG. SER. PRAESIGNATOR. HAEREDITAS FILIO PIISSIMO.

PRÆSILIO, silui, sultum, [[illegible]] īre. Ante salire. Plaut. Stich. 3. 2. 13.
Ut præ lætitia lacrumæ præsiliunt mihi! Al. Prosiliunt.

PRÆSALTOR, ōris. m vocabatur Magister & moderator, quem habebant Salii. Vet. Gloss. Præsaltor, [illegible]. Argol. in Panvin. de Lud. Circ. 11. a. In edit. Gloss. Steph legitur Præsultor. conf. PRÆSULTOR & PRÆSULTATOR.

PRÆSULTOR, ōris. m. [[illegible]] Idem, qui & Præsultator. Cic. 1. de Divin. 55. Exin quidam rustico Romano dormienti visus est venire, qui diceret, Præsultorem sibi non placuisse ludis, &c. Lactant. 2. 7. Val. Max. 1. 7. 4. al. Præsaltor, vel Præsultator.

PRÆSULTO, [[illegible]] āre. Ante saltare. Liv. 7. 10. Si tu permittis, volo ego illi belluæ ostendere, quando adeo ferox præsultat hostium signis, me ex ea familia ortum, quæ Gallorum agmen ex rupe Tarpeja dejecit.

PRÆSULTATOR, ōris. m. Liv. lib. 2. 36. Visus Juppiter dicere, sibi ludis præsultatorem displicuisse. Præsultatorem vocat eum, Qui quasi ludorum prima pars fuerit: qui antequam ludi committerentur, saltaverit. conf. PRÆSALTOR supra.

PRÆSPARGO, ēre. Ante spargere. Lucret. lib. 5. 738.
Flora quibus mater præspargens ante viai
Cuncta coloribus egregiis, & odoribus opplet.

PRÆSPECULOR, āri. Ammian. 25. 25. Genuina utilitate præspeculata.

PRÆSPERO, āre. Tertull. adv. Marc. 5. 17.

PRÆSTABILIS, PRÆSTANS, PRÆSTANTIA, &c. V. PRÆSTO.

PRÆSTAURO, āre. Idem quod Præstruere. Diomed. Materiam præstaurare dicenti V. Voss. du vit. serm. 4. 21. p. 739. Elzev.

PRÆSTEGA, æ. f. [[illegible]] Locus ubi otii causa sumus sub tecto tantum, patula reliqua parte tanquam sub porticu Plaut. Pseud. 1. 2. 31.
Hæc cum ego a foro revortar, facite ut offendam parata,
Vorsa præstega, strata, lautaque, coctaque omnia uti sint. V. Taubm. p. 965. Al Præsterga.

PRÆSTES, V. PRÆSTES.

PRÆSTERNO, strāvi, strātum, [[illegible]] ēre. Ante sternere. Stat. 3. Silv. 2. 114.
Quæ sibi præsternat vivax altaria phœnix.
Præsternere, Præparare. Plin. 5. Epist 8 ad Capitonem extr. Illud peto præsternas ad quod hortaris, eligasque materiam, &c. Emendaris in libris exstat, Præstruas. Plaut. Pœn. 2. 1. 32. Ita præsternebant folia farferi. al. Prosternebant.

PRÆSTES, stis. m. [[illegible]] a Præstando. Idem quod Præses, antistes: Nam antiqui sic præstites dixerunt, nunc antistites, inquit Festus.
Idem Jovis erat cognomen. Gruter. Inscript. p. 22. n. 1. PRAESTITIS IOVIS. & p. 1065. n. 2. IOVI PRAESTITI.
Præstes Minerva, quod præiret, & se velut ducem homini exhiberet: ducit enim hominem sapientia, eumque per universum terrarum orbem tutissime comitatur. Itaque non solum Pallas, sed & Astus Minerva dicebatur: astat enim viro bono, laterique ejus hæret fidus comes Macrobius, Martianus, & Festus.
Præstites Lares, dicti fuerunt, inquit Ovid. 5. Fast. 129.
Quod præstent oculis omnia tuta suis. i.e. Quod res omnes conservent, & tueantur in ædibus. His ara constituta fuit Calendis Maj. V. Lares in Lex. Pitisc.

PRÆSTIGIATOR, PRÆSTIGIATRIX, V. PRÆSTIGIÆ.

PRÆSTIGIÆ, arum. [[illegible]] Incantationes, delusiones: quæ quadam manuum dexteritate aliæ apparent, quam vera sint; a prætegendo, quod fallant & quasi tegant oculos; vel a præstringendo, quasi Præstrigiæ. Cic. 6. Verr. 51 Qui prætereunt, lictoribus paulisper deposita, non per præstigias, sed palam per potestatem, uno imperio ostiatim totum oppidum compilarit. Quædam exemplaria [illegible] gant Præstigia, neutro genere.
Præstigiorum, Fic. libro decimo de Republ Platonis. H St. Præstigiæ & Præstrigiator olim scribebant. Vide despaut ut Increbuit & [illegible]. H. St Gloss. Lat. Gr. Præstigiis, [illegible], [illegible].
Præstigiæ & Fallaciæ. Cic. 3. de Nat. Deor. 73. Quid ergo isti doli, quid machinæ, quid fallaciæ, præstigiæque, num sine ratione esse [illegible] sunt?
Præstigiæ & Captiones. Cic. 4. Acad. 45. Ne ab iis quæ clara sint ipsa per sese, quasi præstigiis quibusdam & captionibus depellamur.
Præstigiæ verborum. Cic. 4. de Fin. 74.
Præstigia numero singulari allatum ex Fabio a Gulielmo Lilio. H. St. & seq. locus, qui in Lugd quoque exstat.
Petere plausum præstigiæ. Quintil. lib. 4. cap. 1.

PRÆSTIGIOSUS, a, um. Adj. Magicus, aut ad fallendum [illegible]. Arnob. 1 Nihil magicum, nihil humanum, præstigiosum, aut [illegible], nihil fraudis, delituit in Christo.
Grammaticus præstigiosus. Gell. 10. 8.

PRÆSTIGIATOR, ōris. m. [[illegible]] Qui circumstantibus [illegible] lorum aciem præstringit, ut non advertant dolum. Plaut. Pœn. [illegible]
Præstigiator hic quidem Pœnus probus est,
Perduxit omnes ad suam sententiam.
Præstigiator, a scientia dictus. Varr. de L. L. lib. 4. 18. Similiter quæ ab scientia vocantur aliqua, ut præstigiator, monitor, [illegible] tos, [Intell. du terminatione. H. St.] Sen. Epist. 45. Sic ista [illegible] decipiunt, quomodo præstigiatorum acetabula, & calculi, [illegible] fallacia ipsa delectat. V. Lex Pitisc. Gloss L. Gr. Præstigiator, [illegible].

PRÆSTIGIATRIX, īcis. f. [[illegible]] Plaut Amph. 2. 2. [illegible]
Aut pol hæc præstigiatrix mulier multo maxima est, &c.

PRÆSTINGO, vel PRÆSTINGUO, ēre. compositum a Præ & Stinguo, (quo verbo utitur Lucret. lib 2. 827.) Obtenebro, obscuro. ut, Præstinguere oculos, Cic. in Vatin 25. Hoc verbum tamen in [illegible] impressis corruptum est. Nam ubicunque legitur Perstringere [illegible] strinxit oculos, seu aciem oculorum apud M. Tull. & ceteros, [illegible] Præstinguere, ut rectissime Lambinus adnotavit.
Præstinxi, Præteritum. Lucret. lib. 3. 1056.
— & omnes
Præstinxit stellas, exortus uti ætherius sol. De Epicuro [illegible] 2. 118. 4. Fata omnem animi ejus aciem præstinxerant. V. [illegible] conf. Plaut. Mil 1. 1. 4. [Sed quid est Præstinguere aciem [illegible] in Præstringo V. Ut non negem duo verba significatione [illegible] esse, ita non ubique hoc illi substituendum puto.

PRÆSTINO, [[illegible]] āre. a Præ & Stino; Emere est, inquit Festus, & est amendo tenere. Plaut. Pseud. 1. 2. 36.
— ego eo in macellum, ut piscium quicquid est, [illegible] nem. Idem Capt. 4. 2. 68. Aliorum pisces præstinatum [illegible]
Idem Epid. 2. 2. 92. Ut præstines argento. Apul. 8 Met. p. [illegible] de Emptore loquens, Is, nimio præstinandi studio, [illegible] cujatis essem.
Agellum præstinare. Apul. Apolog. p. 318. Elmenh. Quantulo pretio fieret locuples agellum suum præstinarit.
Baxeas de sutrina. Idem Florid p. 146. Elmenh. Fateor me [illegible] quidem artes minus callere, vestem de textrina emere, baxeas de sutrina præstinare.
Puellam magnis talentis. Idem 7. Met p. 192. Elmenh. conf. [illegible]

PRÆSTINATUS, a, um. Partic. Apul. Met. 4. p. 149. Elmenh. [illegible] modico præstinatæ pretio.

PRÆSTITOR, V. PRÆSTO.

PRÆSTITUO, ui, ūtum, [[illegible]] ēre. Prius statuere, [illegible]. Nec nisi du tempore. Ter. Phorm. 3. 2. 38.
Certe hercle si satis commemini, tibi quidem olim est dies,
Quam ad dares huic, præstituta.
Tempus quamdiu dicat, alicui præstituere. Cic. pro Quint. 35.
Diem præstituere. Cic. 1. Tusc 93. Quod tempus? naturane? [illegible] dem dedit usuram vitæ, tanquam pecuniæ, nulla præstituta die.
Diem certum Chabriæ præstituerunt. Nepos 12. 3. 1.

PRÆSTO, stĭti, stĭtum & stātum, [[illegible], [illegible]] āre. [illegible] stare. Lucan. 4. 28.
— prono tum Cæsar Olympo
In noctem, subita circumdedit agmina fossa,
Dum primæ præstant acies, &c. conf. Cæs. 1. Bell. Civil. [illegible]
Item, significat Exhibere, vel dare, & Dativum cum Accusativo [illegible] Plin. Plura bic mihi præstitit, quam parentes. § 2. Fecit.
Præstavit & Præstaverat Seneca in Epist 170. 171. H. St. pagina [illegible] seq. edit. qua usus est.
Præstavi. Ulp. in l. Et in contraria. D de usur.
Præstatum, in Instit. Justin. & apud Ammian. & Veget. aliosque [illegible] testatur Voss de Analog. 3. 30.
Præstaturus, futurum legitur apud Vitruv. 1. 1. extr. Polliceor me [illegible] dubio præstaturum. Cic 6. Fam 8. Se præstaturos. Idem 10. 11. [illegible] me præstaturum spero. conf. Ibid. 18. 16. & Liv. 30. 15. conf. [illegible] Benevolentiam.
Actiones suas alteri præstare adversus debitorem. Africanus in l. Si [illegible] legatus. §. Qui marearira. D de legat. 1.
Alimoniam parenti relegato præstare Paul. in l Mutus D de jure [illegible]
Aliquid per se ipsum præstare. Cic. 4. in Catil. 21. Habetis consulem, qui & parere vestris decretis non dubitet: & ea quæ statueritis, quoad vivet, defendere, & per se ipsum præstare possit.

Ad quandam modum aliquid præstare. Quintil. lib. 1. cap. 11.
Amorem præstare, Re ipsa ostendere. Ovid. 3. Trist. 4. 61.
Animum debitum præstare. Cic. 1. Fam. 9.
Benevolentiam suam. Balb. ad Cic. 9. Att. 8. extr. Nam non mediocriter laboro, ut utrique, ut vis, tuam benevolentiam præstare possis, quam mehercule te præstaturum confido.
Benevolentiam memoriamque, quam debet, tibi præstat Pomtinius. Cic. 3. Fam. 10.
Consilium suum fidemque in Senatu, & apud populum, & in causis amicorum, & domi & militiæ præstare. Cic. 3. de Orat. 132.
Diligentiam alicui. Cic. 14. Fam. 3. Pudet me, uxori meæ optimæ, suavissimis liberis, virtutem & diligentiam non præstitisse.
Favorem præstare & voce & mente. Ovid. 15. Met. 632.
Fidem. Ovid. 3. Fast. 497.
Fidem suam negotiis alicujus. Cic. 9. Att. 9. Nunc Romæ omnia negotia Lentuli procuro, sustineo, meumque officium, fidem, pietatem iis præsto.
Gaudium præstare. Plin. Paneg. Præstabitque gaudium, quantum ipse percipiet, &c.
Honorem alicui. Ovid. 6. Fast. 57.
Honorem debitum patri. Cic. 9. Philipp. 12.
Intellectum evidentiorem præstare. Cajus in l. 1. in fine. D. De orig. jur. i. e. Rem evidentius explicare.
Jusjurandum. Plin. Epist. 269.
Munus suum. Cic. 2. de Orat. 38.
Obsequium alicujus præstare. Plin. 10. Epist. 2. 1. pr. Et civis, & senatoris boni partibus functus es, obsequium amplissimi ordinis, quod justissime exigebat, præstando [i. e. Præstando quod o. e. n. j. e. Buchner.
Officium præstare. Cic. 14. Fam. 4. Neque legis improbissimæ pœna deductus est, quo minus hospitii & amicitiæ jus, officiumque præstaret.
Operam in re militari. Cæs. 3. Bell. Civil. 83. Qui Romæ remansissent, neque inter præsidia Pompeji fuissent, neque operam in re militari præstitissent.
Pecuniam præstare. i. e. Solvere. Suet. Domit. cap. 9.
Pietatem non tam fratri quam patriæ. Cic. de Clar. Orat. 126.
Reverentiam marito præstare, Revereri maritum. Plin. Epist. 158.
Sapientiam & gravitatem. Cic. 5. Fam. 16. In qua non est jam gravitatis & sapientiæ tuæ, quam tu a puero præstitisti, ferre immoderatius casum incommodorum tuorum.
Sedulitatem præstare materiæ alicui, Sedulo audire. Plin. 3. Epist. 18.
Sententiam Senatui. Cic. in Pison. 80. Varie exp. V. Græv.
Silentium. Liv. 29. 23. Ovid. 2 de Arte Am. 603.

Exigua est virtus præstare silentia rebus.

Sollicitudinem præstare. Plin. 1. Epist. 29.
Spem suam præstare deis. Lucan. lib. 5. 42.
Vicem alicujus rei præstare, pro Esse vice alicujus rei. Plin. lib. 20 cap. 27.
Vim omnem cui resisti non potest, dominus colono præstare debet. Ulpian. in l. Ex conducto. §. 1. D Locat.
Vires præstare. Ovid. 2. de Pont. 7. 37.
Vitam præstare. Hor. 1. Epist. 11. 24.
Voluntatem suam alicui rei præstare. Cic. 1. Fam. 9.
Voluptatem illam quis potest præstare sapienti? Cic. 2. de Fin. 89.
Præstare, Præbere, Objicere, Exponere, ut
Caput fulminibus & ruinæ præstare. i. e. Vitam exponere, &c. Lucan. lib. 5. 771.
Præstare, Exhibere, Conciliare, ut
Mors omnia præstat. Lucret. lib. 3. 215. i. e. Mors omnia relinquit integra, nihil deterit, nihil detrahit.
Otia. Ovid. 2. Trist. 233.
Pacem. Ovid. 2. de Pont. 7. 67.
Quæstum præstare dicitur res aliqua. Cic. pro Quint. 95. Funestum est a forti atque honesto viro jugulari: funestius ab eo, cujus vox in præconio quæstum præstitit. Al. rectius, Quæstu prostitit.
Robur præstare alicui. Claud. Cons. Mall. Theod. 133.
Salutem præstare. Lucret. lib. 4. 154.
Quæ ratio & doctrina præscripserit, arbitramur ea nos præstitisse. Cic. 1. de Nat. Deor. 7.
Quod petebat præstiti. Plin. Epist. 205.
Quod promisi, vix videor præstare posse. Cic. ad Brut. 18.
Quod factum est impensæ in bellum præstare. Liv. 2. 18. extr.
Quod potes præstare satis id magnum est. Cic. 1. de Orat. 44.
Principem præstare, Facere quæ sunt principis, exhibere se principem. Suet. Tiber. cap. 33.
Se præstare. V. In latenti, in præpositione IN.
Se dignum pro. Hor. 1. Epist. 7. 24.

Dignum præstabo me etiam, pro laude merentis.

Se incolumem præstare. Cic. 16. Fam. 9. In hoc omnem diligentiam si adhibueris, teque nobis incolumem præstiteris, omnia a te habebo.
Se præstare propugnatorem acerrimum. Cic. ad Brut. 11. Veteris Antistii talis animus est in Rempub. ut non dubitem, quin & in Cæsare & Antonio se præstaturus fuerit acerrimum propugnatorem communis libertatis.
Te præsta eum, qui mihi a teneris, ut Græci dicunt, unguiculis es cognitus. Cic. 1 Fam. 6.
Indemnem aliquem. African. in l. Tutor. in princ. D. ad Senatusc. Vellejan. & in l. Si a pluribus. D. de legat. 1.
Iter tutum alicui. Cic. pro Planc. 97.
Mare tutum. Cic. pro Flacc. 31. Qui quum prædonem nullum cepissent, mare tamen tutum præstiterunt.
Salutem integram in periculo alterius communem præstare. Cic. Anteq. iret in exil. 16.
Salvos socios suos auctoritate nominis sui præstabant Romani. Cic. pro Lege Manil. 55.
Ultima præstare jucunda, i. e. Efficere. Cic. 7. Fam. 17. Perfecto, & ultima exspectato, quæ ego tibi & jucunda & honesta præstabo.
Præstare plus significat, quam Dare. Senec. 1. de Clement. cap. 10. Hoc est non dare tantum salutem, sed præstare.
An Præstare est Præsto dare? H. St. Præstare h. l. est Datum perpetuare.
Præstare aliquem ante ædeis. Plaut. Mostel. 5. 1. 18. Ante ostium adducere, Sistere. Al. leg. Præstolari.
Præstare aliquem alicui negotio, Præficere. Cic. 1. Q. frat. 1. 9. Quanta sit in quoque fides, tantum cuique committere. Atque inter hos eos, quos tibi comites & adjutores negotiorum publicorum dedit ipsa Respub. duntaxat finibus his præstabis, quos ante præscripsi. [i. e. Hactenus pro iis spondebis. conf. infra Præstare aliquem.
Præstare, [ἀναδέχεσθαι. ἐγγυᾶσθαι] interdum accipitur a Jurisperitis pro Exitum rei in se recipere, vel alienæ culpæ dispendium luere: ut, Præstare eventum, Præstare promissum alienum. Valla lib. 6. cap. 16. Præstare, est Prohibere ne alicui fiat aliquid incommodi: & si non prohibuerint, satisfacere: ut, Venditor debet præstare vitium rei, quam vendit, id est Prohibere atque efficere ne emptor damni quid faciat, alioqui satisfacere. Cic. 1. de Orat. 171. Defendebamus quicquid fuisset incommodi in mancipio, id si venditor scisset, neque declarasset, præstare debere.
Casum communem & incertum, neque vitare quisquam nostrûm, neque præstare ullo pacto potest. Cic. 5. Fam. 17.
Culpam præstare. Cic. 1. de Orat. 113. Perge vero, Crasse, inquit Mucius. Istam enim culpam, quam vereris, ego præstabo.
Damnum præstare. Cic. 3. Off. 66.
Præstare periculum, quod vulgus dicit Respondere de periculo. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 7. Neque periculum præstare eorum, sed totam rem ad Pompejum rejicere.
Periculum judicii præstare debet, qui se nexu obligavit. Cic. pro Muren. 3.
Felicitatem de se præstare nemo potest. Cic. pro Lege Manil. 47.
Fidem præstare. Cic. 2. de Divin. 78. Virtutis auspiciis video esse usum Dejotarum, quæ vetat spectare fortunam, dum præstetur fides.
Fidem promissi. Liv. 30. 12.
Fidem datam. Cic. 5. Fam. 11. De Dionysio, si me amas, confice: quamcunque ei fidem dederis, præstabo.
Fidem præstare publicam. Liv. 2. 28.
Promissum præstare. Liv. 33. & 7. 16.
Usuram præstare. Juven. 9. Sat. 6.
Non possum præstare quid quisque &c. Cic. 9. Fam. 16. Cetera vero quid quisque me dixisse dicat, aut quomodo ille accipiat, aut qua fide mecum vivant ii, qui me assidue colunt & observant, præstare non possum.
An pro In me recipere? H. St. Non possum spondere pro certo, quid &c.
Sumptum nusquam melius posse poni præstabo. Cic. 3. Q. frat. 1.
Prædones nullus fore quis præstare poterat? Cic. pro Flacc. 31.
Me non ingratum esse præstabo. Cic. de Provinc. Consul. 47.
Quod de te sperare, de me præstare possum. Cic. 5. Fam. 15.
Præstare nihil debeo, i. e. Culpa non est mea. Cic. 3. Q. frat. 1. Ego Trebatium ad Cæsarem misi, qui mihi jam satisfecit: si ipsi minus, præstare nihil debeo.
Præstare aliquem dicimus, quum efficimus ne quid is committat, secus quam volumus. Cic. 1. Q. frat. 1. Jam te usus ipse esudivit nequaquam satis esse, ipsum hasce habere virtutes, sed esse circumspiciendum diligenter, ut in hac custodia provinciæ, non te unum, sed omnes ministros imperii tui sociis & civibus, & Reipub. præstare videare. Idem 6. Att. 3. Quem tamen ego præstare non poteram. conf. a pr. pag.
Quum recipimus in nos, quod fecit alius, pro eo dependimus. H. St.
Ego Messalam Cæsari præstabo, quasi Fide jubebo Cæsari pro Messala. Cic. 3. Q. frat. 8.
Præstare alios, simili loquendi forma usus est Plin. in Paneg. cap 83. pr. ubi inquit, Quanto enim magis arduum est alios præstare, quam se: tanto laudabilius, quod, quum ipse sis optimus, omnes circa te similes tui effecisti.
Præstare Rempub. i. e. Incolumem ab omni incommodo conservare. Cic. 10. Att. 4. Hac igitur conscientia comite proficiscar, magno equidem cum dolore, nec tam id propter me, aut propter fratrem meum, quorum jam acta ætas, quam propter pueros, quibus interdum videmur præstare etiam Rempublicam debuisse.
Præstare, [διαφέρειν, ὑπερέχειν, κρατεῖν, προτερεῖν, ὑπεράγειν] cum solo Dativo, Melius esse, vel antecellere significat. Ter. Eun. 2 2. pr.

Di immortales, homini homo quid præstat? stulto intelligens
Quid interest? [an Homine? H. St. Sane Præ comparativa cum

Latino casu construitur. An item in verbis? De constr. cum Accus. infra V.
Virtus præstat ceteris rebus. Cic. 4. de Fin. 51.
Culta incultis præstant. Lucret. lib. 1. 209.
Intelligens præstat imperito. Cic. de Clar. Orat. 199.
Imperatoribus minutis præstat orator. Cic. de Clar. Orat. 255.
Contemplatio rerum cogitatioque longe omnibus studiis in vita præstat. Cic. 3. Tusc. 9.
Doctus auditor indocto præstat. Cic. de Clar. Orat. 199.
Dativum aliquando regit rei, quæ superatur, & Ablativum rei, in qua quis excellit: ut Præsto tibi scientia. Cic. pro Dejot. 3. Tanto ille superiores gloria vicerat, quanto tu omnibus præstitisti. Quintil. lib. 1. Eloquentia ceteris præstet.
Ætate alteri præstare. Cic. de Clar. Orat. 161. Hæc Crassi quum edita oratio est, quam te sæpe legisse certo scio, quatuor & triginta tum habebat annos, totidemque annis mihi ætate præstabat.
Lepore & humanitate omnibus præstitit Socrates. Cic. 2. de Orat. 270.
Prudentia ceteris præstare. Cic. 1. de Orat. 197.
Res præstant rebus pondere. Lucret. lib. 1. 359.
Suavitate & brevitate dicendi aliis præstitit Aristoteles. Cic. 2. de Invent. 6.
Ablativus aliquando omittitur. Cic. 1. Off 64. Difficile autem est, quum præstare omnibus concupieris, servare æquitatem, quæ est justitiæ maxime propria. Hoc loco, pro Præesse vel præsidere nonnulli interpretantur. Plaut. Bacch. 4. 9. 49.

Sed Priamus hic multo illi præstat. Plura paulo ante V.

Dativus nonnunquam tacetur. Cic. 1. Off. 116. Quorum vero patres aut majores aliqua gloria præstiterunt, ii student plerumque eodem in genere laudis excellere.
Arte bellandi præstabat Claudius. Sil. lib. 13. 149.
Caritate patria præstat. Cic. 2. de Legib. 3.
Facie præstare. Hor. 2. Serm. 4. 72.
Fortunis præstare, absolute, pro Longe fortunatissimum, & beatissimum esse. Lucret. lib. 5. 1178.
Honore & ætate præstare. Cic. 1. Q. frat. 1.
Ingenio præstare. Lucret. lib. 3. 1106.
Juris Civilis intelligentiæ, atque omni prudentiæ genere Mucius præstitit. Cic. de Clar. Orat. 102.

Litteris doctrinaque præstare. Cic. 3. de Orat. 135.
Mobilitate. Lucret. lib. 3. 430.
Numero militum præstabant. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 44.
Accusativum cum Ablativo aliquando regit. Liv. 5. 36. Ut nuntiare domum possint, quantum Galli virtute ceteros mortales præstarent.
Ablativum subjicuit Virg. 11. Æn. 438. dicens,

Ibo animis contra, vel magnum præstet Achillem. i. e. Antecellat: vel, ut quidam volunt, Repræsentet, exhibeat, vel æqualis sit. Mart. Crusius in altera parte Grammaticæ suæ. Virgil.

Ibo animis contra, vel magnum præstet Achillem. i. e. Repræsentet, aut etiam Excellat. Quia Quintilianus, Præstat, inquit, ingenio alius alium. Hic ȣ Vel, pro Licet, aut Etiamsi. H. St. Locus Virg. est 11. Æn. 438. Fabii. 1. Inst. 1. pr.

Cum præpositione item construitur. ut,
In arte aliqua præstare. Lucret. lib. 5. 1353.
Præstat inter. Cæs. 2. Bell. Gall. cap. 15. Quod civitas magna, & inter Belgas auctoritate, ac hominum multitudine præstabat.
Inter suos æquales longe præstare. Cic. de Clar. Orat. 230.
Præstat, [κρεῖσσον] Impersonaliter, pro Melius est, & cum Dativo & Inf. constructus. Cic. pro Sext. 146. Si hoc non est satis, quod hæc omnia delata videntur reditu meo, multo mihi, multo inquam, Judices, præstat, in eandem illam recidere fortunam, quam tantam importare meis defensoribus & conservatoribus calamitatem. Dativus raro exprimitur. Virg. 1. Æn. 139. — sed motos præstat componere fluctus.
Emori potius, quam servire præstat. Cic. in Pison. 15.
Mori millies præstitit, quam hæc pati. Cic. 14. Att. 9.
Tacere præstat philosophis, quam loqui. Cic. 3. de Nat. Deor. 77.
Longe multumque præstat. V. LONGUS.
Multo præstat. V. MULTUS.
Vires præstandi habere. Ovid. 2. de Pont. 7. 38.

PRÆSTANDUS, a, um. Partic. ut, Amor præstandus. Ovid. 4. de Pont. 10. 81.
Invidia capitis periculo præstanda. Cic. pro Sext. 62. Designatus Tribunus plebis obtulit in discrimen vitam suam: dixit eam sententiam cujus invidiam capitis periculo sibi præstandam videbat.

PRÆSTANS, antis. Partic. [ὑπερέχων] Frequentius a Præsto, διαφέρω, ut, Præstans virtute homo. Virg. 8. Æn. 548.
Corpore & armis præstans. Sil. lib. 5. 175.
Gravitate & prudentia præstans homo. Cic. pro Corn. Balb. 50.
Longe præstans omnibus ingenio & doctrina. Cic. 2. Tusc. 22.
Ingenio, justitia, integritate omnibus præstans vir. Cic. pro Planc. 33.
Litteris doctrinaque præstans vir. Cic. 3. de Orat. 135.
Præstans valetudine, viribus, forma. Cic. 5. Tusc. 26. An dubitas, quin præstans valetudine, viribus, forma, acerrimis, &c.
In oculis præstans. V. OCULUS.
Præstans, Nomen, [ἐξοχος. ὑπερέχων] ut, Præstans animi, Cui est animi præstantia. Virg. 12. Æn. 19. Idem 6. Æn. 164.

— quo non præstantior alter
Ære ciere viros, Martemque accendere cantu.

Præstans animi & animo, Fidens animi & animo, vide apud Despaut. 236. Sed non probo ejus distinct. H. St.
Præstantia debent ea dici, quæ habent aliquam comparationem. Cic. 5. Tusc. 38.
Victoria & fide præstans alicujus manus. Cic. 7. Fam. 5.
Consilio & virtute præstanti extiterunt. Cic. pro Sext. 86.
Corpore præstanti Nymphæ. Virg. 1. Æn. 75.
Labor præstans. Lucret. lib. 2. 12.
Munere præstanti donare aliquem. Virg. 5. Æn. 361.
Natura excellens & præstans. Cic. 1. de Nat. Deor. 55.
Nomina præstantia. Ovid. 2. Trist. 467.
Odium præstans. Ovid. 13. Met. 756. al. Præsens.
Viri præstantes. Stat. 6. Theb. 295.
Numero præstantior omni. Stat. 1. Achil. 512.
Virginibus præstantior omnibus Herse. Ovid. 2. Met. 724.
Hoc certe præstantioribus, quo nihil novere nisi commune. Plin. lib. 11. c. 5.
Nihil præstantius. Cic. 3. de Fin. 2.
Alius aliud præstantius. Lucret. lib. 2. 506.
Solidæ laudis ac veræ dignitatis præstantius quid mihi potuit accidere? Cic in Vatin. 8.
Amor præstantior. Ovid. 13. Met. 756. al. Præsentior.
Ordo præstantior. Stat. 5. Silv. 2. 97.
Sapientiæ præstantissimus. Tacit. 6. Ann. 6.
Præstantissimus ingenio, industria. Cic. de Amicit. 1. Quo mortuo, me ad Pontificem Scævolam contuli, quem unum nostræ civitatis & ingenio & industria præstantissimum audeo dicere.
Studio ac doctrina præstantissimi Xenocrates & Aristoteles. Cic. 1. Acad. 17.
Præstantissima feminarum. Cic. 5. Fam. 8. Itaque & præstantissima omnium feminarum uxor tua, & eximia pietate, &c.
Victima labe carens, & præstantissima forma. Ovid. 15. Met. 130.
Præstantissimi epitheton, honoris ergo, Imperatoribus tributum. Tertull. de Coron. Mil. pr. Nazar. Paneg. Constantin. cap. 26. extr.

PRÆSTANTER. Adv. Priores gradus nondum habemus repertos. Superlativo usus Plin. lib. 28. cap. 12. Præstantissime vincit.

PRÆSTANTIA, æ. f. [ἐξοχή, ὑπεροχή] Excellentia; a Præstans, διαφέρων, fit. Cic. de Amicit. 70. Fructus enim ingenii & virtutis omnisque præstantiæ, tum maximus accipitur, tum in proximum quemque confertur.
Excellentia & Præstantia. Cic. 1. Off. 97. Nobis personam imposuit ipsa Natura, magna cum excellentia præstantiaque animantium reliquorum.
Excellens in animorum laude præstantia. Cic. 5. de Fin. 36.
Animi præstantia. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Dignitatis aut fortunæ suæ præstantia, æquabilitatem communis juris transeunt quidam, & intolerantius se jactant. Cic. 2. de Orat. 209.
Ingenii præstantia. Cic. 4. de Fin. 3. Quum summum bonum posuisset in ingenii præstantia, quam virtutem vocamus.
Mentis præstantiam habet homo, cui tota illius natura pateat. Cic. 5. de Fin. 34.
Partium præstantia. Cic. 1. Acad. 10. Valetudinem, vires, pulchritudinem in toto: in partibus autem, sensus integros & præstantiam aliquam partium singularum, ut in pedibus celeritatem, &c.

Remedii præstantia. Plin. lib. 22 cap. 3.
Rerum omnium præstantia excellentes dii immortales. Cic. 2 de Divin. 109.
Virtutis, ingenii, fortunæ præstantiam consequi. Cic. de Amicit. 7[illegible]

PRÆSTĀTIO, ōnis. f. [παροχή] Paulus l. Si plur. de legat. & fideic. 3. D. Si plures gradus sint hæredum, & scriptum sit, Hæres meus dato: ad omnes gradus hic sermo pertinet: sicuti hæc verba, Quisquis mihi hæres erit. Itaque si quis velit, non omnes hæredes onerare legatorum præstatione, sed aliquot ex his, nominatim damnare debet.
Fiscalium præstationum exactores. Firmic. lib. 4. cap. 3. Et lib. 6. cap. [illegible]
Familiæ erciscundæ judicium ex duobus constat, id est, rebus, atque præstationibus: quæ sunt personales actiones. Ulp. in l. Item Labeo [illegible] Famil. ercisc. D. Famil. ercisc.
Ut ad præstationem scribant. Seneca de Brevit. Vitæ, cap. 14. V. [illegible]

PRÆSTATOR, ōris. m. Frontin. de Colon p. 351. Qui advocantur [illegible] præstatores.

PRÆSTĬTOR, ōris. m. Apul. in Asclep. p. 92. Elmenh. Mundus præstitor est & tributor omnium.

PRÆSTĀBILIS, e. Adj. [ἐξοχος] a Præsto, διαφέρω, Excellens. Gell. 1. 3. Chilo præstabilis homo sapientiæ.
Lingua atque facundia nimium quantum præstabilis. Gell. lib. 18. cap. [illegible] Non autem Quanto. H. St.
Dignitas præstabilis. Cic. de Provinc. Consul. 38.
Præstabiles, primæ, & singulares res, quibus Parvæ, usitatæ & vulgares opponuntur. Cic. 2. de Orat. 347. Sumendæ res erunt, aut magnitudine præstabiles, aut novitate primæ, aut genere ipso singulares: neque enim parvæ, neque usitatæ, neque vulgares admiratione, aut omnino laude dignæ videri solent.
Præstabilis & insignis alicujus virtus. Cic. de Arusp. Resp. 41.
Compar. Cic. 1. de Fin. 30. Quem tandem hoc statu præstabiliorem, aut magis expetendum possumus dicere? Idem de Senect. 40. Nihil enim præstabilius Natura homini dedit.
Nil melius mundo, nihil præstabilius, nihil pulchrius. Cic. 2. de Nat. Deor. 18.
Præstabile, a Præsto, παρέχω, Quod præstari potest, aliquando significare dicit Perottus.

PRÆSTANA, æ. f. Dea, de qua Arnob. 4. Præstana est dicta, quod Quirinus in jaculi missione cunctorum præstiterit viribus.

PRÆSTO, Adv. ut vult Perottus; alii Nomen indeclinabile omnis generis esse volunt: verbo Sum, es, est, jungitur, & significat Præsens [παρειμι] Plaut. Epid. 5. 1. 46.

Tibi quidem quod ames, domi præsto est. fidicina, [illegible]

Cic. 3. Fam. 5. Tralleis veni ad VI. Calend. Sextiles: ibi mihi præsto fuit L. Lucilius cum litteris, mandatisque tuis. i. e. Mihi occurrit.
Adire præsto. V. ADEO, ire.
Præsto adesse. Ter. Eun. 5. 9. 20. Sed ubi est frater? [illegible] Poetice, pro Præsto est. Quomodo & loquuntur quidam.
Præsto domi. Ter. Heaut. 1. 1. 120.

Nihil opus fuit monitore, jamdudum domi
Præsto apud me esse ajunt: egomet convivas moror.

Præsto esse alicui, Præsidio esse, favere, juvare. Cic pro Muren. 19. Jus Civile didicit, multum vigilavit, laboravit, præsto multis fuit.
Præsto esse, Advenire, comparere. Auctor ad Herenn. lib. 4. [illegible] Hirundines æstivo tempore præsto sunt, frigore pulsæ recedunt.
Præsto esse ad horam certam. Cic. 4. Verr. 92. Iste homo certus & diligens, ad horam octavam præsto est.
Præsto est ad nutum, & paret. Cic. 3. Verr. 78. Tunc quod videris, quod audieris, quod concupieris, quod cogitaris, nisi ad nutum tuum præsto fuerit; nisi libidini tuæ, cupiditatique paruerit.
Locus est præsto. Lucret. lib. 2. 1067.
Præsto est ut ancillula. Cic. 2. de Fin. 69. Præsto esse Virtutes, ut ancillulas, quæ nihil aliud agerent, nullum suum officium ducerent, nisi ut Voluptati ministrarent.

PRÆSTUS, a, um. Adj. i. e. Præsens. Vet. Inscript. OFFICIO PRÆSTUS FVI.

PRÆSTŌLOR, [ὑπομένω, προσμένω] āri. Manere, exspectare. Festus, Præstolari is dicitur, qui ante stando ibi, quo venturum excipere vult, moratur. Non. 2. 709. Occulte taciteque adventum hostium præstolari. Pænultimam corripit Turpil. Ter. Buchan. Becmannus, producit [illegible] Taubman. Ter. Eun. 5. 6. 5.

Quem præstolare, Parmeno, hic ante ostium?

Cæs. 3. Bell. Civil. 23. Hujus adventum L. Cæsar filius cum decem longis navibus [illegible]stolans, &c.
Vulgo pronuntiatur Præstōlor. H. St. Recte. V. Ricciol. & Borrich.
Præstolor, Dativo junxit Cic. 1. in Catil. 24. Qui tibi ad forum [illegible] præstolarentur armati.
Servuli adolescentibus præstolantur, in Indice Terentii, qui est [illegible] folio. In meo indice registrali remittit ad pag. 94 a H. St.
Præstolari (inquit Donatus ad l. c. Ter.) est Præsto esse, & apparere, hoc est obsequi.

PRÆSTOLO, idem apud Non. 7. 67. ubi Turpilius. Ego præstolabo [illegible] & Livius Andr. Nimis imprudenter servis præstolaras.

PRÆSTOLĀTUS, a, um. Partic. Apul. Met. 5. p. 160. Elmenh. [illegible] cubiculo præstolatæ, novam nuptam interfectæ virginitatis curant.

PRÆSTRINGO, strinxi, strictum, [ἀπτομαι, [illegible]] ere. [illegible]stringere: & aliquando Leviter lædere, attingere. Plin. lib. 18. cap. [illegible] Præstringit enim atque percellit hic radices arborum. De Borea [illegible] quitur.
Tempora præstrinxit sertis. Stat. 5. Silv. 3. 112.
Fauce præstricta laqueo. Ovid. in Ibin, 551.
Præstringere, [ἀμαυρόω] Obtenebrare. Unde Præstigiæ, & Præstigiatores. Budæus. Liv. 40. 58. Cum ingenti fragore cæli, tonitribus[illegible] fulguribus, præstringentibus aciem oculorum. Cic. in Vatin. [illegible] dignitas & splendor præstringebat, credo, oculos Vatinii. V. PRÆSTIGIO, & PRÆSTINGO, & paulo infra not.
Lux ahena præstringit oculos. Claud. 3. Cons. Hon. 214.
Præstringere præstigias. Cic. 3. de Nat. Deor. 73.

— ita omnes meos dolos, fallacias, Ex poeta.
Præstigias, præstrinxit commoditas patris.

Aciem oculorum vel ingenii. V. ACIES.

Item

Digitized by Google

Aciem ingenii præstringere, per translationem, pro Imponere. Cic. 1. Verr. 46. Mihi videtur periculum fore, ne ille, non modo verbis te obruat, sed gestu ipso ac motu corporis præstringat aciem ingenii tui, teque ab institutis tuis cogitationibusque abducat.

Aciem mentis præstringere, Hebetare. Cic. 1. de Divin. 61.

Præstringitur acies ferri, eborisque nitor. Plin. lib. 7. cap. 15. De menstruis. i. e. Obtunditur & hebetatur. Idem lib. 15. cap. 14. de pomis acerbis, Vis, inquit, tanta, ut aciem gladii præstringat. V. omnino de hac voce Drakenb. ad Sil. 1. v. 358. ubi eam contra Lambinum quamplurimis auctorum locis astruit. [Stringo inter alia significat etiam, Rado, Leviter attingo. Gloss. Lat. Gr. Stringimus, [illegible], & ibid. Stringentis, Attingentis, Græcis omissis. Sed videtur simul verbum hoc Tactus ejusmodi celeritatem indicare, unde & fulguribus ac fulminibus proprie tribuitur. Suet. Aug. cap. 29. Cum expeditione Cantabrica per nocturnum iter lecticam ejus fulgur præstrinxisset, servumque prælucentem exanimasset. Ita MSS. teste Gronov. Sic Fulgor, vel Splendor Oculorum aciem præstringere dicitur, quum celeri ictu, seu transcursu ita ferit, ut hebetat, aciemque retundat.

Præstringam Mi.... in. in fine, ubi videtur legi posse & Perstringam Sed utitur & alibi verbo Præstringere, ut videbis in Indice, & quidem ibi in Perstringere dicitur hoc esse vice illius in uno loco. H. St. Puto Marcellini loca innuere, quæ culter emptæ nobis invidit. Satis porro constat hæc duo verba frequenter confundi. V. Drakenb. d. l.

Præstringens, entis. Partic. Liv. 40. 58. Tonitribus & fulguribus præstringentibus aciem oculorum. V. In ipso verbo. Ammian. 31. 3. Adusque Danubium terras præstringens.

Præstrictus, a, um. Partic. ut, Fauce laqueo præstricta. Ovid. in Ibin, 549.

Nimio splendore præstrictus. Sen. Epist. 71.

Januis palatii præstrictis. Ammian. 14. 7.

Præstrictio, ōnis. f. ut, Sensus præstrictio. Tertull. Ref. Carn. cap. 49. Al. Præstructio.

Præstruo, xi, ctum, [illegible] ĕre. Prius ordinare, ædificareve. Columel. lib. 1. cap. 5. Quippe ab imo præstructa, valenter resistent contra ea quæ postmodum superposita incumbent. Plin. 5. Epist 8. extr. Illud quæso præstruas, ad quod hortaris.

Præstruere sibi fidem. Liv. lib. 28. 42.

Præstruo, pro Obstruo. ut, Aditum montis præstruere objice. Ovid. 1. Fast. 563. De Caco.

Præstruens, entis Partic. Ammian. 31. 7. Id scilicet præstruentes.

Præstructus, a, um. Partic. [illegible] ut, Hostis præstructus bellis civilibus. Claud. de Bello Get. 286. i. e. Præ instructus, ut vult Barth.

Præstructum, Ante præparatum, & Ex composito, sive de industria factum. Suet. Tiber. cap. 53. Quondam vero inter cœnam porrecta a se poma gustare non ausam, etiam vocare desiit, simulans se veneni crimine arcessitum: quum præstructum utrumque consulto esset, ut & ipse tentandi gratia offerret, & illa, quasi certissimum exitium, caveret.

Cunctis præstructis stabant omnes armati. Ammian. 20. 6.

Ab imo præstructa valenter resistunt. Columel. 1. 5.

Præstructim, Adv. Tertull. de Pall. cap. 3. Ut ad hominem præstructim perveniretur.

Præstructio, ōnis. f. Tertull. adversf. Marc. 4. 14. Augustin. Epist. 110. cap. 1.

Præstructūra, æ. f. Tertull. adversf. Marc. 4. 2.

Præsūdo, [illegible] āre. Ante sudare, ante exercere se. Stat. 6. Theb. 4. —ludumque feper, quo Martia bellis

Præsudare paret, sesque accendere virtus. Claudian. 2. de Rapt. Proserp. 120.

Præsŭl, ŭlis. m. [illegible] teste Phoca, a Præsilio, ire, sit, quod est Ante salio: Is appellabatur apud antiquos, qui primus erat inter Salios Martis sacerdotes, a saliendo dictos, in portandis ancilibus. Valla lib. 5. conf. Turneb. Adversf. 19. 10.

Item generaliter Qui aliis præest. Capitol. Anton. Philos. cap. 4. Fuit in eo sacerdotio & præsul & vates, & magister. V. Casaub. & Salmas. Usus & Cic. 1. de Divin. 26. & 2. 66. V. Gruter.

Præsul fori. Sidon. 4. Epist. 24.

Præsulem agri ponere. Pallad. 1. tit. 6.

Femin. apud Avien. Descript. Orbis, 519.

Et Junone calent hic aræ præsule semper.

Præsulsus, a, um. Adj. [illegible] Valde salsus, vel ante salsus. Columel. lib. 6. cap. 2. Libralesque offas in præsulsæ adipis liquamine tinctas.

Præsolutator, Præsulto, Præsultor, V. præsilio.

Præsum, prœes, fui, [illegible] esse. Præfectum esse Cic. 4. de Finib. 76. Omnibus enim artibus volumus attributam esse eam, quæ communis appellatur prudentia, quam omnes qui cuique artificio præsunt, debent habere.

Apud Strab. libro 15. p. 503. Ubi de Persarum moribus, [illegible] Convertitur Magus, qui sacrificio præest. H. St. Sed recte Casaub. Qui sacrificium enarret.

Præesse agro colendo. Cic. pro Rosc. Amer. 50. Qui præesse agro colendo flagitium putes.

Faciendæ alicui rei publice præesse. Cic. 7. Verr. 46.

Interesse & Præesse. Cic. 1. Fam. 8. pr. Qui non solum interfuit his rebus, sed etiam præfuit.

Exercitui præesse. Cic. 10. Fam. 8. Nepos 7. 6. 2.

Ignibus æternis Vestæ. Ovid. 3. Fast. 421.

Imperio Prætorio. Cic. 1. de Divin. 68.

Magistratibus leges, populo magistratus præsunt. Cic. 3. de Legib. 2.

Navibus & classi. Cic. 7. Verr. 81. Nepos 10. 6. 3.

Officio alicujus. Ovid. 4. Fast. 382.

Provinciæ. Cic. 1. Fam. 9.

Quæstioni præesse dicitur Judex. Cic. pro Rosc. Amer. 11. Quum huic idem quæstioni judex præesset.

Reipublicæ. Cic. 1. Off. 79.

Sacerdotiis. Cic. pro Domo 10.

Sacris. Cic. de Arusp. Resp. 14.

Studio alicui. Cic. 1. de Orat. 235.

Summæ imperii. Nepos 2. 4. 2.

Temeritati alicujus. Cic. de Amicit. 37. Non paruit ille T. Gracchi temeritati, sed præfuit.

Templo. Ovid. 3. de Pont. 2. 65.

Præsens veteres dixisse pro Præsentem esse Vossius in Etym. p. 406 probat ex illo Ausonii in dictis Sapient. 19.

Spondere qui nos, nossa quod præsest, vetat. Hinc remansit

Præsens, entis. Partic. [illegible] Qui adest. Plaut. Stich. 1. 3. 67.

Adeste sultis, præda erit præsentium. i. e. Eorum qui hic adsunt.

Præsens & Absens, contraria. Ter. Eun. 1. 2. 112.

Cum milite isto præsens absens ut sies. Idem Adelph. 1. 1. 49.

Præsens, absensque idem erit. i. e. Te præsente absente. Idem Eun. 5. 9. 29.

—hoc si efficio, postulo ut mihi tua domus,
Te præsente absente, pateat, invocato ut sit locus
Semper.

Præsens præsenti adsum. Plaut. Mostel. 5. 1. 27. Ter. Adelph. 4. 5. 34.

Quum hanc sibi videbit præsens præsenti eripi.

Facultas optabilis tui præsentis si mihi esset, nunquam a tuis consiliis discreparem. Cic. 10. Fam. 4.

Cognoscent omnes amorem tui absentis præsentisque. Cic. 1. Fam. 1. extr. [Sed varia lectio est. Forte, Nostram iidem omnes, & amorem absentis, præsentisque tui, cognoscent. vel Amoremque &c. Gronov. Absentis præsentes. Sed plus est si Omnes, quam si Præsentes duntaxat cognoscant, & Amor absentis, præsentis, periphrasis est Nullo locorum intervallo interrupti amoris. conf. tamen Ep. 5. ejusd. lib.

Præsentem atque audientem, vita privandum esse dixit. Cic. 4. in Catil. 13.

Vivi & Præsentes. Cic. 1. Off. 156. Neque solum vivi atque præsentes studiosos discendi erudiunt atque docent, sed hoc idem etiam post mortem monumentis litterarum assequuntur. Idem 2. de Orat. 9. Ut duos summos viros, iis, qui neutrum illorum viderint, eorum, quibus ambo illi oratores cogniti sint, vivorum & præsentium memoria teste, commendemus.

Id ego, præsente hoc, tibi nolebam dicere. Ter. Hec. 4. 4. 90.

Dicerem de ejus virtute eo præsente timidius. Cic. pro Cæcin. 77.

Agere gestum præsente Roscio. Proverbialis locutio, in eos qui doctiores se præsentes docere volunt. Cic. 2. de Orat. 233. Quanquam soleo, inquit, sæpe mirari eorum impudentiam, qui agunt in scena gestum spectante Roscio. Quod pro Quint. 77. tangens, Præsente eo, dicit.

Hic est unus homo ex omnibus, quo præsente minime ineptus esse vellem. Cic. 1. de Orat. 112.

Præsente nobis, pro Præsentibus dixerunt veteres. Plaut. Amph. 2. 1. 194.

Nec nobis præsente aliquis, nisi servus Sosia, affuit.

Pomponius, Qui apud forum præsente testibus mihi vendidit. Idem, Sive ergo istuc præsente amicis inter cœnam. Varro in Marcellum, Id præsente legatis omnibus, exercito, pronuntiat. Ex Donato ad Ter. Eun. 4. 3. 7. V. Non. 2. 66. & 260.

Adesse, & Præsentem esse. Cic. 1. Off. 11. Ad id solum, quod adest, quodque præsens est, se accommodat. De bestia.

Adest præsens. V. adsum.

Præsens non ades. Plaut. Amphit. 3. 3. 22.

Egi tecum præsens, idemque petivi sæpe per litteras. Cic. 2. Fam. 6.

Exponere commodius aliquid præsenti. Cic. 1. Att. 14.

Hortatur præsens. Hor. 1. Epist. 1. 69.

Interfuit, & præsens vidit. Cic. 1. de Invent. 104.

Invisit præsens. Liv. 1. 57. Quin si vigor juventæ inest, conscendimus equos, invisimusque præsentes nostrarum ingenia?

Præsens tanquam in manum aliquid dare. Cic. 2. Off. 60. Quanquam quod præsens, tanquam in manum, datur, jucundius est: tamen hæc in posterum gratiora.

Præsens ingenio. Plin. lib. 17. cap. 1.

Ætas præsens. Hor. 2. Epist. 1. 42.

Animus præsens. [illegible] Ter. Phorm. 5. 8. 64.

Animo virili præsentique ut sis, para. Virg. 5. Æn. 363.

Nunc si cui virtus, animusque in pectore præsens. Ubi Servius, Præsens, fortis: ac si diceret, si adsit cuis plenus animi. Cic. 2. de Orat. 84. Sed animus acer & præsens, & acutus idem atque versutus, invictos viros efficit.

Animo præsentiore aliquid facere. Liv. 31. 46.

Animo præsenti uti. Cic. 1. Off. 80. Fortis animi & constantis est, non perturbari in rebus asperis, nec tumultuantem de gradu dejici ut dicitur, sed præsenti animo uti & consilio, &c.

Animo præsenti dicere. Ter. Eun. 4. 6. 31. h. e. Confidenti.

Argento vel pecunia præsenti, mercari vel vendere, Numerato. Plaut. Pœnul. Prol. 89. Idem Men. 5. 9. 97.

Casus præsentis immemor. Ovid. 4. Trist. 1. 40.

Dolor præsens. Lucret. lib. 6. 1075.

Forma dei præsens. Stat. 1. Silv. 1. 62.

Gratiam præsentem refero. Cic. pro Planc. 131.

Hora præsens. Hor. 3. Carm. 8. 27.

Malum præsens, Instans. Ter. Phorm. 5. 2. 16. —vorsure solves,

Geta, præsens quod fuerat malum, in diem abiit: plagæ crescunt.

Mors præsens. Virg. 1. Æn. 91.

Pastum ad præsentem mendicitatis suæ agros populari. Cic. 11. Philipp. 4.

Pecuniam præsentem solvere. Cic. 5. Att. 4. Pro eo tibi præsentem pecuniam solvi imperavi, ne tu expensum muneribus ferres. conf. Argento.

Pecuniam præsentem, non debitam, solvit mulieri. Cic. pro Cluent. 34.

Pestis. Cic. 3. Philipp. 25. Nimirum recte veneficum appellas, a quo tibi præsentem pestem vides comparatam.

Pignore præsenti firmat animum. Virg. 3. Æn. 611.

Pœna, Instans. Cic. 2. de Divin. 122. Atqui, ne si navigare quidem velim, ita gubernarem ut somniaverim: præsens enim pœna sit. Tacit. de Germ. 19. 2.

Re præsenti. Liv. 40.

Esse in re præsenti. Plaut. Amph. 1. 1. 93. & Plin. 10. Epist. 85.

In rem præsentem venire. Cic. 1. de Orat. 250. An vero si de re ipsa, si de finibus, quum in rem præsentem non venimus, si de tabulis & præscriptionibus controversia est, &c. Cic. 1. Off. 32. Si constitueris, te cuipiam advocatum in rem præsentem esse venturum.

Tempus ad præsens dissimulato dolore, odiom regis in vindictæ occasionem distolit. Justinus lib 1. cap. 5. de Harpago.
Tempos in præsens, & in posteritatam, contraria. Cic. 1. in Catil. 22. Quanta tempestas invidiæ nobis, si minus in præsens tempus, recenti memoria scelerum tuorom, at in posteritatem impendeat. V. POSTERITAS.
Testibus præsentibus liberam eretionem cognoscere. Cic. 13. Att. 44.
Vires ad nocendum præsentes habere, Paratas. Cic. 15. Att. 6.
Præsens & Futurus, [[illegible], καὶ μέλλων] contraria. Cic. pro Domo 12. Erat igitur & præsens caritas, & futura fames.
Præteritorum meminit, præsentia cernit, futura prævidet animus. Cic. 1. de Divin. 63.
In præsens, In præsenti, Ad præsens. V. IN & AD, & paulo supra Tempus.
Præsens, non in præteritum modo accipitur, verumetiam in futurum, ut Hor. in Arte Poet. 44.
Pleraque differat, & præsens in tempus omittat. In præsens, i. e. In suum tempus, & quando tempus dicendæ rei aderit: nisi accipiatur pro Impræsentiarum. ut idem 2. Carm. 16. 26.
Lætus in præsens animus, quod ultra est
Oderit curare. Valla lib 4. 112. conf. Tacit. 2. Hist. 70.
Præsens quandoque dicitur, non Quod nunc fit, sed quod alias fiabat: id est tempora tunc præsenti. Cic. Ego incolumitati civium primum, & postea dignitati: illa præsenti potius, quam futuræ dignitati consolebat. De mortuo loquitur. Hæc Perott. ex Valla lib. 4. cap. 112. Cic. 2. Q. frat. 8. Sed cetera, ut tu scribis, præsenti sermoni reservantur: hoc tamen non queo differre. i. e. Coram quo erimus.
Præsens iracundia, Subita. Cic. 1. Fam. 1. Exarsi, non solum præsenti, credo, iracundia. h. e. Quæ mihi tunc ea re præsenti obvenerat. V. Vall. l. c.
Præsens, Potens. Hor. 1. Carm. 35. 1. de Fortunæ potentia,
O diva, gratum quæ colis Antium,
Præsens, vel imo tollere de gradu
Mortale corpus: vel superbos
Vertere funeribus triumphos. Præsens, Potens mutare statum hominum. Acron. Idcirco autem Præsens pro Potente positum est, vel quod is, qui præsto est, majorem vim habet, quam qui abest: vel quod usitato loquendi more Deos Præsentes appellamus, qui in nostris dubiis, ac difficilibus temporibus statim nobis auxilium ferunt. Jam hoc genus loquendi, Præsens tollere, tale est, qualia sunt illa, Pertinax ludere, Doctus componere, Nobilis superare, de quibus vide in NOBILIS. Lambinus. Idem 4. Carm. 14. 43.
— tutela præsens Italiæ. V. infra not.
Præsens, Propitius: quoniam is qui præsens est nobis, propitiatur facile, si invocetur, & citius quam is, qui præsens non est. Virg. 1. Georg. 10.
Et vos, agrestum præsentia numina, Fauni. Servius. Terent Phorm. 2. 2. 31.
Ea qui præbet, non tu hunc habeas plane præsentem deum? Donatus, Præsentes dii sunt, vel qui statim præstant: vel qui coluntur, & videntur, ut Sol & Luna. V. paulo post.
Succurre præsens. Virg. 9. Æn. 404.
Tu dea, tu præsens nostro succurre labori. Ubi Servius, Non dicit, Quæ præsens es, sed Præsens succurre: id est Illico, statim.
Deus præsens ac præpotens. Cic. 2. de Nat. Deor. 77.
Deos præsentes videre. Cic. 3. de Nat. Deor. 11. [Gloss. Lat. Gr. Præsens, Ἐμφανὴς, καὶ Παρών, καὶ [illegible]. Forte scribendum [illegible]. Deos autem opiferos Præsentes vocabant, quia revera apparere, vel potius adesse coram putabant, quum opem ferrent, ut apud Homerum & Virgilium videre licet, unde & illud 1. Eclog 42.
Nec tam præsentes alibi cognoscere divos. Quin etiam, ut cœlo descenderent rogabant, ut passim Horatius ostendit. conf. PRÆSENTIA infra.
Numen præsentius. Quintil. in proœm. lib 4.
Præsentior. Ovid 2. Amor. 8. 17.
At quanto, si forte refert, præsentior ipse
Per Veneris feci numina magna fidem? conf. 13. Met. 757.
Virg. 12. Æn. 245.
Dat signum cœlo, quo non præsentius ullum
Turbavit mentes Italas. i. e. Efficacius. Unde Præsentissimum periculum, Præsentissima medicina, Præsentissimum venenum, i. e. Potens, & in primis efficax. [Videtur Adv. Præsentius.
Auxilium præsens, Efficax. Cic. 6. Verr. 107. Multis sæpe in difficillimis rebus præsens auxilium ejus oblatum est. De Cerere Ennensi.
Auxilium præsentius, Remedium. Virg 2. Georg. 127.
Præsens medicina: h. e. Quæ præsens & festinum remedium adfert. Columel. lib. 2. cap. 14.
Præsentissimum remedium, sanguis de aure emissus. Columel. lib. 6. cap. 14. Plin. 28. 4.
Compar. & Superl. exampla plura supra V.
Præsentia, pl. n. Tacit. 3. Hist. 69. 4. Sabinus re trepida, quod tutissimum ex præsentibus, arcem Capitolii insedit. Idem 4. Hist. 59. 6. Veniam ostentantes, si præsentia sequerentur. Gl. Lat. Gr. Præsentia, [illegible].
PRÆSENTIA, æ. f. [[illegible]] Ter. Heaut. 3. 3. 12.
Multa fert libido: ea prohibet facere tua præsentia.
In præsentia, & in præsentiarum, V. IN præp. & IMPRÆSENTIARUM.
In præsentia: seq Post. V. IN.
In præsentia & ante oculos proponam periculum. Cic pro Domo 11.
Desiderium præsentiæ tuæ meo labore minuam. Cic. 5. Fam 8.
Deorum præsentiæ. Cic. 2. de Nat. Deor. 166. conf. Apul. 11. Met. p. 260. Elmenh.
Declarant præsentiam suam sæpe divi. Cic. 2. de Nat. Deor. 6.
Formæ aberat præsentia. Ovid 2. Fast. 777.
Præsentiam sui facere, Copiam. Paulus in l. de unoquoque. D. de re judicat. Si sæpe conventi, præsentiam sui facere noluerint. Hermogenianus in l. contumacia. eod. tit. Præsentiam sui facere contemnit.
Præsentia animi. [[illegible]] Græci [illegible] vocant: Latini Præsidentiam, & robur animi. Cic pro Milon. 61. Neque vero sine ratione certa causa Milonis semper a Senatu probata est: videbant enim sapientissimi homines, facti rationem, præsentiam animi, defensionis constantiam. Idem 5. de Fin. 8. conf. Quintil. Decl. 6. 14. & Vall. 4. 112.

P R Æ

PRÆSENTO, [[illegible], [illegible]] āre. quasi Præsens facere. Quintil. lib. 11. cap. 2. pr. Frustra docemur, si quicquid audivimus, præterfluat: & exemplorum, legum, responsorum, dictorum, beneque factorum velut quasdam copias, quibus abundare, quasque in promptu habere debet Orator, eadem illa vis non præsentat. Alii legunt [illegible] sentat: nec adhibent negationem. Auctor de Vir. illustr. cap. 77. [illegible] Caput ab Achilla, Ptolemæi satellite, Ægyptio velamine involutum, cum annulo Cæsari præsentatum est.
Præsentare, Referre, speciem præbere, & quod vulgo Repræsentare dicitur. Plin. lib. 30 cap. 10. Sarcires bubulas carnes præsentat. conf. Apul. 6 Met. p. 175. Elmenh. & 10. 11. & Frontin. Strateg. 1. 11. 2.
PRÆSENTANS, antis. Partic. Plin. 20. 19. Folia speciem [illegible] præsentantia.
PRÆSENTĀNEUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod in præsentia [illegible] fit: seu potius Quod præsentem habet efficaciam. ut, Præsentaneum [illegible] leti, apud Senec. Epist. 95. Qui cito enecam.
Remedium præsentaneum ad dentium mobiles firmandos. Plin. lib. [illegible] cap. 31.
Venenum præsentaneum. Gell lib. 6. cap. 4. Id quoque addidisse [illegible] nanum sibi Carthaginenses dedisse, non præsentaneum, sed ejusmodi, quod mortem in diem proferret, &c. De Regulo loquitur.
Virus præsentaneum paro. Quintil. Decl. 17. V. Cellar. Cur. post. [illegible]
PRÆSENTANEE, Adv. Oct. Hor. lib. 1. præf. Præsentanee [illegible] bellos.
PRÆSENTĀRIUS, a, um. aliud Adj. ut, Præsentarium argentum. Plaut. Pœn. 3. 3. 92.
Quid ita? L. quia aurum poscunt præsentarium. Idem [illegible] 3. 14. & Trin. 4. 3. 74.
Venenum præsentarium. Apul. 10. Met. p. 240 Elmenh.
PRÆSENTĀLIS, e. Adj. ut, Milites præsentales. l. alt. C. § 1. de [illegible] Præsentales domestici. l. ult. Cod. de Domest. i. e. Præsentes.
PRÆSENTIALITER, Adv. Sarisb. 5. 8. Præsentialiter examinare.
PRÆSŪMO, sumpsi, ptum, [[illegible]] ĕre. Prius sumere. Plin. [illegible] 36. cap. 11. Theophrastus auctor est, potores in certamine bibendi [illegible] sumere farinam ejus. Scil. Lapidis.
Cogitare futura ac præsumere. Sen. Epist. 107.
Dapes præsumere. Ovid 3. de Arte Am. 757.
Præsumere aliquid animo. Valer. Max. lib. 1. 5. 3. ext. Spem [illegible] clarissimi triumphi animo præsumsit.
Æternitatem famæ spe præsumere. Tacit. 11. Ann. 7. 1.
Bellum spe præsumere. Virg. 11. Æn. 18.
Arma parate animis, & spe præsumite bellum. Ubi Servius, Aut hypallage est, pro Armis parate animos; aut certe est [illegible] stinctio; ut sit,
— animis & spe præsumite bellum: [illegible] pate. conf. Præsumere animo.
Fortunam præsumere. Tacit. 1. Hist. 62.
Gaudium præsumere. Plin. 2. Epist. 10. Ut tandem percipiam [illegible], quod ego olim pro te non temere præsumo. i. e. [illegible] intelligo ante tempus.
Ingenium judicio præsumi. Quintil. lib. 1. cap. 4.
Lætitiam præsumere. Plin. in Paneg. cap 79. Equidem [illegible] quandam, proximaque majorem, præsumo lætitiam.
Mollitiem. Hor. 2. Serm. 2. 87.
Officia hæredum præsumere, pro Agere, dum superstites [illegible], [illegible] hæredum esset. Plin. Epist. 6. 10.
Partes judicis præsumere. Quintil. 11. 1.
Remedia præsumere. Tacit. 14. Ann. 3.
Supplicium in aliquem. Tacit. 1. Ann. 48. h. e. Ante sumere.
Præsumere, pro Audere. Sulp. Sever. Hist. Sacr. 1. 47. [illegible] rebus, illicita præsumens. V. Jo. Vorst ibid. Sext. Ruf. cap. 7. [illegible] ad Italiam transire præsumpserant. V. Cellar. Cur. post. p. [illegible]
PRÆSUMPTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Diadema præsumptum. Claud. 4. Cons. Honor. 168.
Desperatio præsumpta. Quintil. proœm. lib. 1.
Opinio præsumpta. Quintil lib. 2. cap. 17. Nihil invidia valet, nihil gratia, nihil opinio præsumpta. Apud. Tacit. 2. Ann. 73. Præsumpta suspicio, pro eodem dicitur, teste Budæo.
Piacula præsumpta. Sil. lib. 5. 213.
Quies præsumpta. Tacit. in vita Agric. 18.
Spes præsumpta. Tacit. lib. 3. Ann. 46. Ammian. 22. 6. [Hic [illegible] tur Animo, quod Valerius expressit. V. in ipso verbo.
Suspicio, V. Opinio.
Præsumptum est enim ea mancipia, quæ rudia sunt, simpliciora esse. Ulpian. in l. præcipiunt. D. de ædil. edict. Sic passim JCti.
Præsumptum habere. Tacit. 14. Ann. 64. 5.
PRÆSUMPTE, Adv. Vopisc. in Caro, cap. 4. Ut præsumpte [illegible] dicere nequeam.
PRÆSUMPTIO, ōnis. f. [πρόληψις] Ante sumptio, vel [illegible] Plin. 9. Epist. 3. ad Paulinum, Alius alium: ego beatissimum [illegible], qui bonæ, mansuetæque famæ præsumptione perfruitur, certusque [illegible] ritatis cum futura gloria vivit.
Præsumptio, apud Rhetores, [πρόληψις] dicitur, quum id quod in [illegible] facti causa, vel in judicis opinione contrarium nobis esse, aut [illegible] tramur, præoccupamus dicere, & cum ratione dissolvere. Quintil. lib. 9. 2. Mire vero in causis valet Præsumptio, quæ πρόληψις dicitur, quum id quod objici potest occupamus, quæ præcipue proœmio [illegible]
Apud sequioris ævi scriptores Nimiam spem & fiduciam denotat. Spartian. Hadr. cap. 2. Habuit autem præsumptionem imperii [illegible] V. Salmas. ibid. Ammian. 26. 10. Cognita levi præsumptione [illegible] Sulp. Sever. Hist. Sacr. 1. 33. Illicita præsumptione rex ad [illegible] sacerdotis holocaustum obtulit. [Apud Spartian. videtur intelligi [illegible] certa, præsumpta animo. pro Audacia Apul. 10. Met. p. 243 Elmenh.
Præsumptio, πρόληψις, Anticipata opinio. Vide meam Proodop. [illegible] neccam. H. St. conf. Cic. 2. de Divin. 53.
Præsumptio vulgo, pro eo quod Gall. *Presomption*, Præsumptio, [illegible] Hemmingius in libro de Lege naturæ, [illegible], est quum quis ob [illegible] sua, quæ aliquam admirationem merentur, gloriam venatur [illegible] studio. H. St. Hinc Præsumptiosus, quod tamen Præsumptuosum [illegible] bunt, q. V. infra.

Digitized by Google

PRÆSUMPTOR, ōris. m. Ammian. 26. 8. Tertull. de Pœnit. cap. 6. Hieronym. Epist. 89. Sedul. lib. 2. 4. pr. Paolin. Natal Fel. 225.

PRÆSUMPTORIE, Adv. Tertull. contr. Marc. 4. 41.

PRÆSUMPTUOSUS, a, um. Adj. Arrogans. Sidon. 1. Epist. 1. & 11. & 7. Epist. 4. Salvian lib. 7. [Si a Præsumptione, Præsumptiosus dicendum.

PRÆSUMPTUOSE, Sidon. 7. Epist. 7. Hoc ipsum præsumptuose arrogantarque loquor.

PRÆSUO, ui, ūtum, [[illegible]] ĕre. Ante suere. Plin. lib. 12. cap. 19. Consecant surculos longitudine binûm cubitorum. Mox præsuunt recentibus coriis quadrupedum ob id interemptarum, &c.
 Hasta præsuta foliis. Ovid. 11. Met. 4.

PRÆTEGO, xi, ctum, [[illegible]] ĕre. Idem quod Tegere. Plin. Paneg. cap. 15. Veniet ergo tempus, quo posteri visere, visendumque tradere minoribus suis gestient, quis sudores tuos hauserit campus; quæ refectiones tuas arbores, quæ somnum saxa prætexerint, quod denique tectum magnus hospes impleveris. [Protexerint lego. Somnum cepisse volt in specubus. Passim hæc confundi notum est.

PRÆTECTUS, a, um Partic. Ante tectus. Cæl. Aurel. Acut. 1. 9. Ligationibus utimur, sed prætectis lana aut veste locis. conf. Reines. Var. Lect. 3. 18. p. 658.

PRÆTECTIO, ōnis f. Oculorum prætectio. Cæl. Aurel. 3. Tard. 8. 131.

PRÆTENDO, di, tum & sum, [[illegible]] ĕre. Ante tendere, opponere. Virg. 9. Æn. 599.
 — & morti prætendere muros.
 Vestem prætendere. Ovid. 3. Amor. 6. 79.
 Prætendere auribus. Plin. 7. Epist. 27. ad Suram, Initio, quale ubique, silentium noctis. deinde concuti ferrum, vincula moveri: ille non tollere oculos, non remittere stilum, sed obfirmare animum, auribusque prætendere, tum crebescere fragor, adventare, & jam, &c. Alii codices, habent, Auribusque manum prætendere. i. e. Opponere, ne spectri adventantis tumultum audiret. [Sed rectius Animum prætendere. V. not.
 Prætendere retia Plin. lib. 9. cap. 8. Qua de causa prætendi non queunt retia, quæ molem ponderis ullo modo tolerent.
 Prætendere sepem segeti. Virg. 1. Georg. 270. Servius, Circumdare, & opponere.
 Prætendo, pro Obtendo, Prætexo: Dativo aliquando jungitur, nonnunquam Accusativo cum præpositione Adversus. Plin. 4. Epist. 16. ad Valerium extr. Studeamus ergo: nec desidiæ nostræ prætendamus alienam. Quintil. in præf. lib. 1. de falsis philosophis, Sed vultum, & tristitiam, & dissentientem a ceteris habitum, pessimis moribus prætendebant. conf. Virg. 4. Æn. 339.
 Ignorantia prætendi non potest. Quintil. lib. 7. cap. 2.
 Nomen alicujus prætendere. Cic in Vatin. 14. Volo ut mihi respondeas tu, qui te Pythagoricum soles dicere, & hominis doctissimi nomen tuis immanibus & barbaris moribus prætendere, quæ te mens, &c.
 Speciem lætam prætendere fraudi. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 474.
 Verba culpæ prætendere. Ovid Rem. Amor. 240.
 Prætendere, Præ se ferre. Quintil. lib. 8. cap. 3. Qui quum loricatus in foro ambularet, prætendebat se id metu facere.
 Amicitiam, ac studium alicujus prætendere. Tacit. 4. Hist. 13.
 Prætendunt duo unum debitum, h. e. Contendunt uterque suum esse. Paul. in l. si plures. D. de pact. Unus tutor plurium pupillorum nomine, unum debitum prætendentium.
 Prætendere manu, Præferre. Virg. 4. Georg. 230.
 — fumosque manu prætende sequaces. Servius. Æneid. 8. 116.
 Paciferæque manu ramum prætendit olivæ.
 Est & militare verbum & ponitur pro Custodire limites. Tacit. 2. Hist. 6. 5. Quicquid castrorum Armeniis prætenditur. conf. Salmas. in Solin. p. 295.

PRÆTENTUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Cuspis prætenta. Ovid. 3. Met 83.
 Veste prætenta lacrimas obortas obtegit. Seneca Hippol. 885.
 Locus prætentus aquis. Claud. 1. in Ruffin. 124.
 Prætenta sinu jacet insula contra Plemmyrium. Virg. 3. Æn. 692.
 Prætentaque Syrtibus arva. Ibid. 6. 60. Adde Drakenb. ad Sil. 16. 253.
 Ex militari usu Tacit. 2. Ann. 56. pr. Gens nostris provinciis late prætenta.
 Legio prætenta Britannis. Claud. de Bell. Get. 416.

PRÆTENTURA, æ. f. Prætenturæ, arum. f. pl. a Prætendendo, id est, ante tendendo & præsidendo dictæ, sunt tanquam quædam Castra ante tendentia, vel Stationes ante castra tendentes. Ammian. Marcell. lib. 1. Ibique densis inter obsidentium itinera prætenturis, provincialium & viatorum opibus pascebantur. Iterum 14. 3. Et quia Mesopotamiæ tractus omnes, crebro inquietari sueti, prætenturis & stationibus servabantur agrariis. Rursus 25. 4. Salubriter & caute castra metata, prætenturæ stationesque agrariæ tutis rationibus ordinatæ. Meminit Hyginus de Limit. Verbum militare est. Vide plura apud Turnebum Advers. 4. 7. vel Lex Pitisc.

PRÆTENER, ĕra, ĕrum. Adj. [[illegible]] Valde tenerum Plin. lib. 25. cap. 13. Similis & nomine & effectu, sed alia est capnos, fruticosa, prætenera, foliis coriandri. Idem 14. 2.

PRÆTENTO, [[illegible]] āre. Prius tentare. Ovid. 5. Met. 339.
 Calliope querulas prætentat pollice chordas.
 Cornua sunt cochleis, ad prætentandum iter. Plin. lib. 11. cap. 37.
 Vires prætentare. Ovid. 8. Met. 7.
 Misericordiam judicis. Quintil lib. 4. cap. 1.
 Loca castris ipse capere, æstuaria ac silvas ipse prætentare. Tacit. Agric. 20. 2. conf. 1. Ann. 29. 3. Et 2. Hist 49. 3.

PRÆTENTĀTUS, a, um. Partic. Tacit. 1. Ann. 73. 1. Prætentata crimina. Suet. Aug. cap. 35. Cordus Cremutius scribit, ne admissum quidem tunc quemquam Senatorum, nisi solum, & prætentato sinu.
 Prætentata & perspecta causa. Cic. 2. de Orat. 318. Idcirco tota causa prætentata atque perspecta, locis omnibus inventis atque instructis, considerandum est quo principio sit utendum.

PRÆTENTĀTUS, ûs. m. [[illegible]] Plin. lib. 11. cap. 37. Cochleis oculorum vicem cornicula bina prætentatu adimplent.

PRÆTENUIS, e. Adj. [[illegible]] Valde tenue significat. Plin. lib. 11. cap. 15. Mel thymosum non coit, & tactu prætenuia fila mittit. Idem lib 8. cap. 50. Solertiam ejus animalis Mucianus visam sibi prodidit in ponte prætenui. De capris.

PRÆTEPEO. ui, [[illegible]] ēre. Ante tepere. Ovid. 2. Amor. 3. 6.

 Mollis in obsequium, facilisque rogantibus esses,
 Si tuus in quavis prætepuisset amor. [A Prætepesco videtur.

PRÆTER, Præpositio, [[illegible]] Accusativo semper jungitur, & excipiendi vim habet. Cic. 7. Att. 3. Qui omnes, præter eum, de quo per te egimus, reum me facere rantur.
 Præter, ex [illegible], unde & Per. [illegible]. Dio. 181. H. St.
 Ante & Præter, contraria. Auctor ad Heren. lib. 4. 1. In superioribus libris nihil, neque ante rem, neque præter rem locuti sumus.
 Præter, Ultra, vel Supra. Quintil. Multa erant, præter hæc, quæ objici merito potuissent.
 Præter cetera, Plus quam cetera. Ter. And. 1. 1. 31.
 Horum ille nihil egregie præter cætera
 Studebat. Cic. 2. Off. 26. Testis est Phalaris: cujus est, præter ceteros, crudelitas nobilitata. Pro eo quod est, Præter ceterorum crudelitatem. Cic. pro Sulla 9.
 Hoc mihi præcipuum ast præter ceteros. Idem 1. Att. 15. Ter. Adelph. 2. 3. 5.
 Itaque unam hanc rem me habere præter alios præcipuam arbitror.
 Fidem præter communem, quæ omnibus debetur, præterea nos isti hominum generi præcipue debemus. Cic. 1. Q. frat. 1.
 Præter hac, l. 2. Ultra, amplius. Plaut. Stich. 2 2. 21.
 Præter hac, apud Plautum sæpius legitur, pro Posthac. In Rud. 4. 4. 74.
 — si præter hac
 Tu verbum faxis hodie, ego tibi comminuam caput.
 Præter modum, Supra modum. Cic. pro Planc. 82. Quem qui reprehenderit, in eo reprehendit, quod gratum præter modum dicat esse.
 Præter modum justus. Cic. 5. Tusc. 105. Aristides nonne ob eam causam expulsus est patria, quod præter modum justus esset?
 Præter modum crevit lacus Albanus. Cic. 1. de Divin. 100.
 Præter modum exterreri. Cic. 2. Off. 36. Voluptates blandissimæ dominæ, majores partes animi a virtute detorquent: & dolorum quum admoventur faces, præter modum plerique exterrentur.
 Præter æquum, Contra quam æquum est. Ter. Hec. n. 2. 29.
 Meo labori haud parcens præter æquum atque ætatem meam.
 Præter æquum & bonum nimium durus. Ter. Adelph. 1. 1. 39.
 Præter ætatem, i. e. Contra, ut ait Donatus ad l. c. Ter. Plaut. Epid. 1. 2. 3.
 Præter ætatem & virtutem stultus es, Stratippocles. h. e. Dedecet ætatem tuam te stultum esse, Non convenit ætati tuæ, Contra ætatem facit. conf. Ter. Heaut. 1. 1. 7.
 Præter consuetudinem, Contra. Cic. 3. Att. 23. In altera epistola, præter consuetudinem tuam, diem non adscribis, sed satis significas tempus.
 Præter consuetudinem si acciderit aliquid, præter naturam tamen non possit existere. Cic. 2. de Divin. 60.
 Præter exspectationem. ut, Nihil magis ridetur, quam quod est præter exspectationem. Cic. 2. de Orat. 287.
 Præter fatum. V. paulo post, Præter naturam.
 Præter libidinem. Ter. Heaut. 1. 2. 27.
 Fortasse aliquanto iniquior erat præter ejus libidinem.
 Præter morem atque leges civium, Contra consuetudinem, inquit Donatus. Ter. And. 5. 3. 8.
 Præter naturam. Cic. 1. Philip. 10. Multa autem impendere videbantur, præter naturam etiam, præterque fatum. i. e. Violenta morte & inopinata. V. Gell. in hæc verba, lib. 13. cap. 1.
 Præter opinionem, Contra, inquit Donatus. Ter Hec. 3. 1. 37.
 Nunc, quum ego te esse præter nostram opinionem comperi. i. e. Aliam, quam credebamus.
 Præter opinionem aliquid accidere. Cic. pro Planc. 15.
 Præter optatum illud accidit. Cic. in Pison. 46. Ut amitteretis exercitum nunquam mehercule optavi: illud & jam accidit præter optatum meum, sed valde ex voluntate.
 Præter sententiam omnia eveniunt. Plaut. Merc. 4. 7. 20.
 Præter solitum lætus. Virg. 1. Georg. 412.
 Præter spem. Ter. And. 2. 6. 5.
 Præter spem evenit, sentio: hoc male habet virum. V. P. Faber Semestr. 2. 18.
 Præter spem si quid erit, facies ut sciam. Cic. 15. Att. 13.
 Præter spem aliquid dicere. Cic. 4. Fam. 4.
 Præter, Ante, de loco, & cum motu: ut
 Præter ripam euntibus. Liv. 38. 18. V. PRÆTERGO.
 Præter mœnia ipsa fluere, Ante. Liv. Idem 38. 15. pr. Præter Caralitin paludem agmen ducturi. Idem 29. 25. Præter Thebas Demetriadem cursum dirigerent. Idem 40. 41. Præter oram Hetrusci maris Neapolim transmisit.
 Præter, pro Ulterius. Lucret. lib. 4. 389.
 Quæ manet in statione, ea præter creditur ire. De navi.
 Præter oculos, Ante. Cic. 3. Verr. 61. Servi autem ejus, qui & moribus iisdem essent, quibus dominus, & eodem genere ac loco nati, præter oculos Lollii hæc omnia ferebant.
 Nec furtiva jam scelera sunt: Præter oculos eunt. Sen. de Ira 2. 8.
 Præter suorum ora demissum machinamentum. Tacit. 4. Hist. 30.
 Præter pedes mustela mihi murem abstulit. Plaut. Stich. 2 3. 7. Suet. Calig cap. 36. Quas plerumque, cum maritis, præterque pedes suos transeuntes, considerabat.
 Præter solem. Lucret. lib. 4. 142.
 Montibus anteire, & solem succedere præter. i. e. Ante solem, vel e regione solis. Lambinus.
 Præter, Adverbium, pro Præterquam. Columel. lib. 3. cap. 2. Omnis incommodi patientes præter caloris. Cic. 1. Q frat. 1. Atqui etiam e Græcis ipsis diligenter cavendæ sunt quædam familiaritates, præter hominum perpaucorum, si qui sunt vetere Græcia digni. Hæc Budæus. Suet. Neron. cap. 56. Religionum usquequaque contemptor, præter unius Deæ Syriæ. Adde Sallust. Catil. cap 36.
 Præter si. Varr. 1. R. R. 41. Grana de fico expedit obruere, præter si aliter nequeas.
 Præter propter. Gell ex Ennii Iphigenia, lib. 19. cap. 10.
 Otio qui nescit uti, plus negotii habet,
 Quam quum est negotium in negotio.
 Nam cui quod agat institutum est, nullo negotio
 Id agit, studet: ibi mentem atque animum delectat suum.
 Hoc idem est, neque domi nunc nos, nec militiæ sumus,
 Imus huc, hinc illuc: quum illuc ventum est, ire illinc lubet,

 Incerta

Digitized by Google

Incerta erat animus, præter propter vitam vivitur. Est autem Præter propter vitam vivere, Non soli inservire vitæ, sed multa conquirere, quæ non desideret vita, sed supervacanea sint & voluptuaria, minimeque necessaria: quibus tamen occupati impeditique tenemur, quum eis plus temporis & studii, quam rebus seriis & necessariis impendamus. Turnebus. conf. Salmas. in Solin. cap. 42.

Præter, quam V. infra PRÆTERQUAM.

Præterque, Insuper. Plin. lib 8. cap. 42. ad finem, Equo fere qui homini morbi, præterque vesicæ conversio. Idem lib. 11. cap. 4. extr. Habent autem oculus, præterque e sensibus tactum atque gustatum.

PRÆTERAGERE, [illegible] ut Circumagere. Hor. 1. Epist. 15. 10.

Mutandus locus est, & diversoria nota

Præteragendus equus i. e. inquit interpres, Agendus est equus præter diversoria nota, id est ultra: quod equi invitissimi solent facere.

PRÆTERBITO, āre. V. PRÆTEREO.

PRÆTERCAPUTTRAXI, ex tribus verbis unum nomen, quo iter ad Garamantas apud Plinium appellatur, lib. 5. cap. 5.

PRÆTERCURRO, ĕre. Veget. de Re Mil. 3. 24. Equis prætercurrentibus.

PRÆTERCURSUS, ûs. m. Ammian. 22. 22. Prætercursa Chalcedonia & Libyssa.

PRÆTERDŪCO, xi, ctum, [illegible] ĕre. Ducere, vel Anteducere. Plaut. Milit. 1. 1. 67.

Ut te hodie quasi pompam illac præterducerem.

PRÆTEREĀ, Adv. [illegible] i. e. Præter ea quæ dicta sunt. Ter. Adelph. 2. 2. 16.

Age, novi tuum animum, quasi jam quidquam tibi sint viginti minæ,

Dum huic obsequare, præterea autem te ajunt proficisci Cyprum.

Ubi Donat. Præterea autem, [illegible] figura; nam veteres libenter conjunctiones multiplicabant. Virg. 1. Æn. 657.

— & quisquam numen Junonis adoret

Præterea? aut supplex aris imponat honorem? h. e. Postea, ait Servius. conf. Præter hac, in PRÆTER.

Addebant præterea, (fit enim plerumque, ut ii, qui boni quid volunt afferre, affingant aliquid, quo faciant id, quod nuntiant, lætius) rem conventuram. Cic 1. Philipp. 8

Prudentiam tuam mihi exposuit, & præterea, mihi non ignotam, in consuetudine & familiaritate suavitatem tuam: adjunxit, præterea summam erga se liberalitatem. Cic. 10. Fam. 3.

Lysiadem Atheniensem plerique novimus: est enim Phædri philosophi nobilis filius, homo præterea festivus. Cic. 5. Philip. 13.

Præterea, interdum habet pronomen, tam singularis, quam pluralis numeri inclusum.

De singulari. Virg. 11. Æn. 285.

Si duo præterea tales Idæa tulisset

Terra viros. i. e. Præter eum Æneam. Cic. 4. Fam. 3. A me vero sic diligitur, ut tibi uni concedam. præterea nemini. i. e. Præter te.

Sic Populus Rom. deligit magistratus quasi Reip. villicos, in quibus si qua præterea est ars, facile patitur. Cic. pro Planc. 62.

Non possumus hujus civitatis & cujusvis præterea esse cives. Cic. pro Corn. Balb. 29.

Expedito homine nobis opus est, & eo qui imperium legitimum habeat, qui præterea auctoritatem, nomen, exercitum, &c. Cic. 1. Philip 25.

Nihilne vobis in mentem venit, quod præterea a Crasso requiratis? Cic. 1. de Orat. 160.

De plurali. Cic. 1. Fam. 7. Præterea quidem de Consularibus nemini possum, aut studii erga te, aut officii, aut amici animi esse testis. i. e. Præter eos.

Duo præterea testes nihil dixerunt. Cic. pro Cæcin. 27.

Præterea, pro Præterito tempore & anteacto, non consueta sane significatione. Agrætius p. 2272. Præterea, inquit, præteriti temporis: Sallustius in Catilina cap. 19. extr. Nunquam Hispanos præterea tale facinus fecisse. Ex Turneb. Sed anastrophe est. V. Cort.

PRÆTĔREO, ivi vel ii, itum, [illegible] Ire. Ultra ire. Ter. Eun. 4. 2. 5.

— dum hæc puto,

Præterii imprudens villam: longe jam abieram,

Cum sensi. redeo rursum &c. Idem Adelph. 4. 2. 35. Præterito hac recta platea sursum.

Præterita per vias. Plaut. Merc. 5. 4. 46.

In platea, huc illuc. Catull. 16. 8.

— nihil veremur

Istos, qui in platea, modo huc, modo illuc,

In re prætereunt sua occupati.

Æstas præterit. Virg. 2. Georg. 322.

Ætas præteriit ad ducendum. Ter. Phorm. 2. 3. 76.

Dies præteriit. Ter. Phorm. 3. 2. 40.

Tempus non legis, sed libidinis tuæ præteriit. Cic. 7. Att. 9.

Unda quæ præteriit. Præterfluxit Ovid. 3. de Arte Am. 63.

Aratro prætereunte flos fractus. Catull. ad Fur. & Aurel. extr. i. e. Præterducto.

Præterire malum, Effugere, vitare. Ter. Hec. 3. 4. 5.

Præterire aliquid, Negligere, & quasi oblivisci. Ter. in prol. Adelph. 14.

Furtumne factum existimetis, an locum

Reprehensum, qui præteritus negligentia est.

Præterire, Prætermittere, Nullam de re aliqua facere mentionem, ut Omittere, Relinquere, Præterire. Cic. de Provinc. Conf. 6. Omitto jurisdictionem in libera civitate contra leges, Senatusque consulta, cædes relinquo, libidines prætereo, &c.

Et, quod pæne præterii, Bruti tui causa feci omnia. Cic. 6. Att. 3.

Non prætereundum est, ne id quidem. Cic. 3. Verr. 155. Ovid. 6. Fast. 418.

Non tamen idcirco prætereunda mihi.

De aliquo multa præterire. Cic. pro Cæcin. 101. V. mox Non te præterit.

Præterire silentio aliquid. Cic. ad Brut. 15. pr. Tantam omnium laudum excellentiam non queo silentio præterire. [Hic plena locutio.

Præterire non potui, quin. Cæsar Cic 9. Att. 6. Præterire tamen non potui, quin & scriberem ad te, & illum mitterem.

Præteriit me hæc res, Fugit. Ter. Hec. 5. 4. 17. — an

Temere quicquam Parmenonem prætereat, quod facto usus sit?

Non te præterit, h. e. Scis. Cic. 8. Att. 20 (Al. 12.) extr. Et si convenirent, quantum iis committendum sit, quod inter se ne noti quidem sunt, contra veteranas legiones, non te præterit. Idem 13. Fam. 66. Non me præterit, nos eam rem Ephesi expertos esse. Et pro Cæcin. 101. Non me præterit, recuperatores, tametsi de hoc jure multa prætereo, tamen me longius prolapsum esse, quam ratio vestri judicii postularit.

Animo præterire suos annos, Animum annis majorem habere. Ovid. 2. de Pont. 2. 73.

Præterire, pro Antecellere, Vincere. Varro 1. de R R. cap. 1. Hos nobilitate Mago Carthaginiensis præteriit Punica lingua. Cic. in Sallust. 2. Neque ab alio vinci potest, neque ipse se omnino reliqua ætate præterire. Martial. 12. 36.

Vis cursu pedibusque gloriari?

Tigrim vince, levemque Passerinum.

Nulla est gloria præterire asellos

Præterire verbum est antiquum. Et Præteriti Senatores dicebantur, quorum nomina tacebantur, in recensendo Senatu. Et Præteriti Candidati, in Comitiis apud Ciceronem & Plin. leguntur, quorum ratio in Comitiis non habebatur, & qui repulsam tulerant. Budæus pro iis accipit, quorum fama supprimitur ab iis, qui eorum merita cognoverunt & virtutem. V. infra Partic. PRÆTERITUS.

Suffragiis præteriri, & repulsam ferre. i. e. Negligi. Cic. 5. Tusc. 54. Sic quum sapiens, & bonus vir, qualis fuit ille, suffragiis præteritur, non populus a bono Consule potius, quam ille a bono populo repulsam fert, suffragiis præteritur.

Dignos præterire nonnunquam populus solet. Cic. pro Planc. 8.

Filium fratris præterire, pro Nihil ei in testamento relinquere. Cic. 2. Philipp. 41. Vide quam te amarit is, qui albus aterve fueris ignorans, fratris filium præteriit, Q. Fufii, honestissimi Equitis Romani, suique amicissimi: quem palam hæredem semper factitarat, ne nomen quidem præscripsit: quem nunquam viderat, ac nunquam salutaverat, fecit hæredem.

Prætereor, Passivum. Cic. 2. de Legib. 60. Ne sumptuosa respersio, ne longæ coronæ, nec acerræ prætereantur. conf. paulo ante.

Præterit, pro Præteriit, vel præterivit, syncopa poetica. Ovid. 1. Fast. 43.

At Numa, nec Janum, nec avitas præterit umbras. i. e. Prætermisit.

Per tmesin posuit Liv. V. in PRÆTER.

PRÆTERIENS, euntis. [illegible] Partic. Cic. 2. Verr. 50. Quasi præteriens satisfaciam universis.

Uno aspectu, & præteriens de aliquo judicat. Cic. de Clar. Orat. 200.

Populus præteriens. Ovid. 3. Amor. 1. 54.

Currus præteriens. Tibull. lib. 1. 6. 124.

PRÆTERITUS, a, um. [illegible] aliud Partic.

Ætas præterita quamvis longa, quum effluxisset, nulla consolatione permulcere posset stultam senectutem. Cic. de Senect. 5.

Præterita & Futura, contraria. Cic. 1. de Divin. 63. Tum meminit præteritorum, præsentia cernit, futura prævidet.

Memoria præteritorum, futurorum prudentia. Cic. de Senect. 78.

Converti præterita in falsum a vero non possunt. Cic. de Fato, 14.

Mutare præterita non possumus. Cic. in Pison. 5.

In præteritum. V. IN.

Anni. Virg. 8. Æn. 560.

O mihi præteritos referat si Juppiter annos!

Labores præteritos meminisse. Sil. lib 3. 477.

Opus præteritum retexere. Ovid. de Rem. Amor. 22.

Pudor præteritus. Ovid. 2. Trist. 409.

Spatium temporis præteritum. Lucret. lib. 3. 868.

Tempus præteritum nunquam revertitur. Cic. de Senect. 69.

Nihil relinquere in præteritis. Cic 4. Acad. 45. Quæ ab his dicuntur sic persequamur, ut nihil in præteritis relinquamus.

Præteriti dicuntur etiam Extincti. Propert. lib. 2. 14. 52.

Par est præteritos semper amare viros.

Præteriti, [illegible] Qui in petitione magistratuum repulsam tulerunt, ut sæpe apud Ciceronem invenies. Festus, Præteriti Senatores quondam in opprobrio non erant, quod ut Reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent: ita post exactos eos, Consules quoque, & Tribuni militum Consulari potestate conjunctissimos sibi quosque patriciorum, & deinde plebejorum legebant, donec potestas Tribunitia intervenit, qua sanctum est, ut Censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in Senatum legerent: quo factum est, ut qui præteriti essent, & loco moti, haberentur ignominiosi. Conf in ipso verbo.

Ædilitate præteritos scimus Consules esse factos. Cic. pro Planc. 51.

Præteritus dolus est ante litem contra commissus, Præsens vero est post litem commissus. Ulpian. in l. apud Cels. §. quæsitum est an. D. de doli mali & metus excep.

Præteritus venter. V. VENTER.

PRÆTERITŪRUS, a, um. Partic. [illegible] Ovid 3. de Arte Am. 612.

Quaque vigil custos præteriturus eram.

PRÆTERITIO, ōnis. f. Cod. 6. tit 29. l. 4. Pœnam pati præteritionis. Est etiam apud Rhetores figura, quæ Paralipsis [illegible] dicitur.

PRÆTERBITO, [illegible] āre. frequent. Frequenter Præterire. Interponitur b, quasi Præterito. Plaut. Epid. 3. 4. 1.

Cave præterbitas ullas ædes, quin roges,

Senex hic ubi habitat Periphanes Platenius? Al. Præterbites. V. PERBITO.

PRÆTĔREQUITO, [illegible] āre. Equitando prætergredi, vel currere. Liv. 3. 61. Prætereqitantesque absterrent.

PRÆTERFERO, fers, tuli, latum, ferre, Præterporto, &

PRÆTERFĔROR, ferris, latus sum. [illegible] ferri. Prætergredi. Liv. 21. 55. Sed Baleares, pulso equite, jaculabantur in latera, & elephanti jam in mediam peditum aciem sese tulerant: & Mago Numidæque, simul latebras eorum improvida prætercelata acies est, exorti a tergo, ingentem tumultum ac terrorem fecere.

PRÆTERLĀTUS, a, um. Partic. [illegible] Lucret. lib. 4. 573.

At quæ pars vocum non aures accidit ipsas,

Præterlata perit, frustra diffusa per auras.

PRÆTERFLUO, xi, xum, [illegible] ĕre. Ultra, vel juxta fluere. Varro 3. de R. R. cap 16. Cibi pars quod potio, & ut iis aqua liquida, unde bibant, esse oportet: eamque propinquam, quæ præterfluat, aut in aliquem locum influat.

Præter-

Prærfluere, per metaphoram, pro Elabi, pertransire. Cic. 5. Tusc. 69. Quocirca corpus gaudere tamdiu, dum præsentem sentiret voluptatem: animum, & præsentem percipere pariter cum corpore, & prospicere venientem, nec præteritam præterfluere sinere. i. e. Non negligere præteritam.

PRÆTERFLUENS, entis. Partic. Liv. 41. 11. Amnem præterfluentem mœnia, novo alveo avertit.

PRÆTERGERO, si, sum, ĕre. Lucret. lib. 4. 250. De aëre.
Isque ita per nostras acies perlabitur omneis,
Et quasi præterget pupillas, atque ita transit. Ibid. 953.
Et nostros oculos præterget longior aura. h. e. Præstringit, prælambit, & sensum titillando sensim pertransit.

PRÆTERGRĔDIOR, ĕris, gressus sum, [παραβαίνω] grĕdi. Ultra transire. Cic. 3. Fam 3. Currens Lepta venit, mihique nuntiavit, te jam castra prætergressum esse.

PRÆTERGREDIENS, entis. Tacit. 14. Ann. 4. Illum fines suos prætergredientem, incursavere Mardi.

PRÆTERIENS, PRÆTERITUS. V. PRÆTEREO.

PRÆTERINQUĪRO, ĕre. Ammian. 15. 10. Statuit in negotium præterinquiri.

PRÆTERLĀBOR, ĕris, lapsus sum, [παραλισθαίνω] lābi. Juxta labi. Cic. 2. de Orat. 109. Tum & in sensum & in mentem judicis intrare non potest: ante enim præterlabitur, quam percepta est.
Tumulum præterlabi. Virg. 6. Æn. 874.
Terram pulsgo præterlabi. Idem 5. Æn. 478.

PRÆTERMEO, [παραπορεύομαι] āre. Juxta meare. Lucret. 1. 319.
Sæpe salutantum tactu, præterque meantum. Pro Prætermeantium, causa metri. Ammian. 31. 23. Quos Ister prætermeat.

PRÆTERMITTO, misi, missum, [παραλιμπάνω, παραλείπω] ĕre. Intactum relinquere, omittere, præterire. Ter. Adelph. 3. 3. 60. —fit sedulo:
Nihil prætermitto: consuefacio denique, &c. Cic. de Arusp. Resp. 21. Vos Pontifices, ad quos Epulones Jovis o. m. siquid est prætermissum, aut commissum, afferunt: quorum de sententia &c.
Prætermitti dicitur, quod aut ignorantia, aut oblivione, aut negligentia prætcitur. Relinqui vero, quod de industria omittitur. Cic. 3. Offic. 9. Minime vero assentior iis, qui negant eum locum a Panætio prætermissum, sed consulto relictum.
Prætermittere & Relinquere. Cic. 2. de Orat. 126. Quare, Crasse, neque tu tua suavitate nos privabis, ut si quid ab Antonio, aut prætermissum, aut relictum sit, non explices.
Prætermittere silentio, quod & Præterire dicitur. Cic. 13. Fam. 13. Ac ne illud quidem silentio, P. C. prætermittendum puto, quod, &c.
Sine nefario scelere quædam prætermitti non possunt. Cic. 1. Fam. 9. De studiis erga amicum.
Nihil, quod ad rem pertinet, prætermittere. Cic. 8. Fam. 5. Ne hoc quidem prætermittendum duxi, te ut hortarer, ut, &c. Cic. 5. Fam. 17.
Prætermittere defensionem. Cic. 1. Off. 18. Prætermittendæ defensionis deserendique officii plures solent esse causæ. conf. mox Officium.
Ne illud quidem prætermittam, Hortensium filius fuit, &c. Cic. 6. Att. 3.
Quod facere nullum diem prætermittebat. Nepos 5. 4. 3.
Hæreditatem prætermittere. Neratius in l. qui patri. D. de acquir. vel omit. hæred. Qui patri hæres extitit, si idem filio impuberi substitutus est, non potest hæreditatem ejus prætermittere.
Locum nullum laudandi tui prætermitto. Cic. 12. Fam. 24.
Neminem prætermittere, cui, &c. Cic. 12. Fam. 21. Quid? tu illum tecum solum, aut cum Cæsare, qui neminem prætermiserit, quicum loqui potuerit, cui non eadem ista dixerit?
Nihil prætermisi in te ornando. Cic. 10. Fam. 13. Ut primum potestas data est augendæ dignitatis tuæ, nihil prætermisi in te ornando, quod positum est, aut in præmio virtutis, aut honore verborum.
Nihil prætermisi, quantum eniti potui, quin Pompejum a Cæsaris conjunctione avocarem. Cic. 2. Philip. 23.
Occasionem prætermittere. Liv. 25. 28. extr.
Officium. Neque ullum officium erga te hominis amantissimi prætermisit. Cic. 1. Fam. 8. conf. Defensionem.
Pœnam prætermittere. Cic. ad Brut. 15. Sed sceleris pœnam prætermittere (id enim est quod vocatur ignoscere) etiam si in ceteris rebus tolerabile est, in hoc bello perniciosum puto.
Scelus ullum prætermittere. Cic. 9. Att. 11. Quid tu illuc Scipionem, quid Faustum, quid Libonem prætermissurum sceleris putas? quorum creditores convenire dicuntur.
Vitia animi prætermittere. Lucret. lib. 4. 1145.
Voluptates. Cic. 3. de Nat. Deor. 38. Temperantia autem constat ex prætermittendis voluptatibus corporis.

PRÆTERMISSIO, ōnis. f. [παράλειψις] Cic. in Topic. 31. Formæ igitur sunt hæ, in quas genus, sine ullius prætermissione dividitur.

PRÆTERNĀVĬGO, [παραπλέω] āre. Juxta, vel ultra navigare. Vet. Gloss. Gr. Lat. Παραπλέω, Prætervehor, Præternavigo.
Scyllam præternavigavit. Apul. de Deo Socr. extr.

PRÆTERNAVIGĀTIO, ōnis. f. [παράπλους] Plin. lib. 4. cap. 12. Ab hac Ægina liberæ conditionis XVII M. P. cujus XX M. P. præternavigatio est.

PRÆTĔRO, trivi, tritum, ĕre. Valde terere. Plin. lib. 11. cap. 37. Timarchus Nicoclis filius Paphii, duos ordines habuit maxillarum. Frater ejus non mutavit primores, ideoque prætrivit. [Lego Maxillarium.

PRÆTERPROPTER. V. PRÆTER ad fin.

PRÆTERQUAM, [πλήν, πλὴν ἀλλά, ἀλλ' ἤ] unica dictio est, quæ requirit semper præcedentem casum, quia idem verbum subintelligitur: ut, Nemo id dixit, præterquam Cicero. Nullius id interest, præterquam patris. Nulli id placuit, præterquam Cæsari. Neminem, præterquam Prætorem, timeo. O vos omnes, præterquam Plato, legite. A nemine, præterquam a Socrate didici. Ter. And. 4. 5. 14.
— verbum si mihi
Unum, præterquam quod te rogo, faxis: cave.
Nullas iis, præterquam ad te, dedi litteras. Cic. 3. Fam. 7.
Pro tantis rebus nullum a vobis præmium postulo, præterquam hujus diei memoriam sempiternam. Cic. 3. in Catil. 26.
Præterquam, Aliter quam. Liv. lib. 1. 8. pr. Vocata ad concilium multitudine, quæ coalescere in populi unius corpus nulla re, præterquam legibus, poterat, jura dedit.

Præter quam disjunxit Plautus, interposita dictione, in Persa 3. 1. 38.
Virgo atque mulier nulla erit, quin sit mala,
Quæ præter sapiet, quam placet parentibus. [Hic non Exceptiva particula est, sed videntur duæ dictiones, Præter quam. pro Contra, vel Ultra, vel Supra, quam.
Præterquam quod, nonnulli etiam unam dictionem existimant esse, significatque Nisi quod. Ter. Heaut. 2. 4. 19.
Nam, dum abs te absum, omnes mihi labores fuere, quos cepi, leves:
Præterquam tui carendum quod erat. [Vel hæc tmesis doceat, non esse unam dictionem.
Præterquam quod Reip. consulere debemus, tamen tuæ dignitati ita favemus, ut omne nostrum consilium, studium, officium, operam, laborem, diligentiam ad amplitudinem tuam conferamus. Cic. 10. Fam. 1.
Præterquam quod, & Præterea. Cic. 5. de Fin. 61. Hoc autem loco tantum explicemus: hæc honesta, quæ dico, præterquam quod nosmet ipsos diligamus, præterea suapte natura per se esse expetenda. Indicant pueri, in quibus, ut in speculis, Natura cernitur.
Præterquam qui, vel quæ. Ter. Eun. 1. 1. 32.
Neque, præterquam quas ipse amor molestias
Habet, addas: & illas, quas habet, recte feras.
Præterquam si. Plin. lib. 8. cap. 25. Tergoris ad scuta, galeasque impenetrabilis, præterquam si humore madeat.
Præterquam semper, pro Quum semper. Gell. lib. 15. cap. 1. pr. Declamaverat Antonius Julianus rhetor, præterquam semper alias, tum vero nimium quantum delectabiliter & feliciter.
Præterquam, sequente Etiam. Cels. lib. 1. cap. 9. Aqua vero frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. i. e. Non tantum capiti, sed etiam &c. vel Præterquam quod capiti prodest.
Interdum significat Insuper. ut Liv. 4. 17. Cum Vejentibus Fidenatibusque, præterquam populis finitimis, ab causa etiam tam nefaria bellum exorsis, atrox dimicatio instabat.

PRÆTERRĀDO, rāsi, [παραξύω] ĕre. Idem quod Radere simplex. Lucret. lib. 4. 531.
Præterradit enim vox fauces sæpe. Legitur & Præterea radit vox, &c. V. Ludov. Cresoll. Vacat. Autumn. 3. 8.

PRÆTERSUM, esse. Absum. Tertull. Apolog. cap. 38. Ipsis rebus, de quibus transiguntur spectacula, prætersumus.

PRÆTERVĔHO, vexi, vectum, [παρελαύνω] ĕre. frequentius forma Depon. Prætervehor, vectus sum, vehi. Trans, vel ultra vehi, & fere de navibus. Cic. 7. Verr. 87. Tamdiu in imperio suo classem iste Prætor diligens vidit, quamdiu convivium ejus flagitiosissimum prætervecta est. Idem 5. de Finib. 49. Neque enim vocum suavitate videntur, aut novitate quadam & varietate cantandi revocare eos solitæ, qui prætervehebantur: sed quia multa se scire profitebantur. De Sirenibus.
Litore prætervectus aquis. Stat. 5. Theb. 478.
Ostia prætervehi. Virg. 3. Æn. 688.
Prætervehere, pro Prætervehi. Sueton. Aug. cap. 93. Cajum, nepotem, quod Judæam prætervehens, apud Hierosolymam non supplicasset, collaudavit. Idem Cæs. cap. 37. Triumphi die Velabrum prætervehens. & cap. 78. Subsellia tribunitia prætervehens. Liv. 22. 49. Prætervehens equo.
Prætervecta scopulos oratio, per translationem, pro Difficiliora explicavit, & percurrit. Cic. pro Cœl. 51. Sed quoniam emersisse jam e vadis, & scopulos prætervecta videtur oratio mea, perfacilis mihi reliquus cursus ostenditur.
Prætervecta est oratio mea aures vestras. Cic. pro Corn. Balb. 4. Etenim ei succedo orationi, quæ non prætervecta sit aures vestras, sed in animis omnium penitus insederit.
Prætervehi aliquid silentio; idem quod Præterire silentio. Cic. 7. Philip. 8. Magna spe ingredior in reliquam orationem, P. C. quoniam periculosissimum locum silentio sum prætervectus.

PRÆTERVECTIO, ōnis. f. [παράπλους] Cic. 7. Verr. 170. Monumentum sceleris audaciæque suæ, voluit esse in conspectu Italiæ, vestibulo Siciliæ, prætervectione omnium, qui ultro citroque navigarent.

PRÆTERVERTO, ti, sum, ĕre. Antevertere, & per translationem, pro Prius dicere. Cic. 1. de Divin. 10. De quibus quid ipse sentiam, si placet, exponam: ita tamen, si vacas animo, neque habes aliquid, quod huic sermoni prætervertendum putes. Quidam hic legunt Prævertendam.
Obvium contrario prætervertebat cursu. Plin. 2. 71. al. & hic Prævertebat.

PRÆTERVŎLO, [παραπέτομαι] āre. Cic. in Arat. 412.
Hic se jam totum cæcas Equus abdit in umbras,
Quem rutila fulgens pluma prætervolat Ales.
Celeriter præterire, & quasi ultra volando effugere. Cic. 3. de Orat. 221. Sententiæque sæpe acutæ, non acutorum hominum sensus prætervolant. Idem 4. Acad. 24. Hæc duo proposita non prætervolant, sed ita dilatant, ut non mediocrem curam adhibeant & diligentiam.
Parva puppe lacum prætervolat. Claud. de Bell. Get. 321.
Hasta prætervolat auras. Sil. lib. 10. 114.
Occasionis opportunitas prætervolat, Translate. Liv. 25. 38. Si in occasionis momento, cujus prætervolat opportunitas, cunctatus paulum fueris, nequicquam mox amissam quæras.

PRÆTEXO, texui, textum, [περιυφαίνομαι, ὑφαίνω] ĕre. Ausonius in Gratiarum actione ad Gratianum Imperatorem pro Consulatu, Tu Auguste venerabilis, districtus maximo bello, assultantibus tot millibus Barbarorum, quibus Danubii ora prætexitur. i. e. Cooperta est. Ovid. 1. de Arte Am. 255.
Quid referam Bajas, prætextaque litora velis? Plinius quoque Prætexta tuguriorum posuit lib. 16. cap. 9. Cortex e fago, tilia, abiete, picea in magno usu agrestium. Vasa corbesque, ac patentiora quædam, messibus convehendis, vindemiisque faciunt, atque prætexta tuguriorum. h. e. ὀροφὰς tecti ipsorum tuguriorum. Baysius.
Litora prætexunt puppes. Virg. 6. Æn. 5. i. e. Cingunt.
Prætexere retia. Plin. lib. 16. cap. 2.
Prætexere, Cooperire. Plin. lib. 6. cap. 25. Semper fuit Parthia in radicibus montium sæpius dictorum, qui omnes eas gentes prætexunt.
Arundine prætexit ripas Mincius. Virg. 7. Ecl. 12.
Ea Germaniæ velut frons est, quatenus Danubio prætexitur. Tacit. Germ. 41. 1.
Rheno prætexuntur nationes. Idem 34. 2.

Prætexere, [[illegible]] Prius ordinare & componere. Cic. n. de Orat. 317. Sic omnia, quæ fiunt, quæque aguntur acerrime, lenioribus principiis Natura ipsa prætexuit.

Prætexere auctores, quos sequamur, pro Nominatim & ordine nominare. Plin. lib. 18. cap. 3.

Prætexere, [[illegible]] Obtendere, colorem quærere, inquit Budæus. Virg. 4. Æn. 500.

Non tamen Anna novis prætexere funera sacris
Germanam credit. Ubi Servius; Prætexere, Prævelare, abscondere. Ibid. 172.

Conjugium vocat; hoc prætexit nomine culpam. Cic. in Pison. 56. Neque enim quisquam potest exercitum cupere, aperteque petere; ut non prætexat cupiditatem triumphi.

PRÆTEXENS, entis. Partic. [[illegible]] Tibul. lib. 1. 4. 43.

Quamvis prætexens picta ferrugine cælum. Paterc. 2. 62. 3. Ubicunque ipsi essent prætexentes esse rempublicam.

PRÆTEXTUS, a, um. aliud Partic. [[illegible]] ut, Templum prætextum Augusto nomine: i. e. Inscriptum nomine Augusti Cæsaris, sive Augusto dicatum. Ovid. 5. Fast. 567.

Calumnia prætexta. Cic. 2. in Catil. 4. Tongiliam mihi eduxit, quem amare in prætexta calumnia cœperat. [In prætexta, subaudi Toga, & lege Armare. i. e. Instruere. *Locus obscurus alioqui.*

Prætexta toga. Cic. 3. Verr. 151. Neque te tam commovebat, quod ille cum toga prætexta, quam quod sine bulla venerat.

Togam prætextam texi Oppio, puto te audisse. Idem 2. Fam. 16. i. e. Magistratum majorem paravi. V. TOGA, & infra PRÆTEXTA.

Quem prætexta purpura veste decoraverant. Xyl. apud Dionem 429. edit. Par. H. St. In Græco est, [illegible]. H. St. V. & Gloss. vett.

PRÆTEXTUS, ûs. m. [[illegible]] pro Obtentu ponitur, quod Cicero Per causam, & Per simulationem dicere solet. Suet. in Tiber. cap. 28. Omnium inimicitiæ hoc prætextu ad vos deferentur. Al. Prætexto. Tacit. 1. Hist. 77. 2. Prætextu veteris amicitiæ. conf. Ibid. 1. 76. 4.

Agitatum secreto num & Piso proficisceretur, majore prætextu. i. e. Splendidior dignitate. Tacit. 1. Hist. 19. 4.

PRÆTEXTUM, i. etiam neutro genere dicitur. Suet. Cæs. cap. 38. Et prætextum quidem illi civilium armorum hoc fuit: causas autem alias fuisse opinantur. V. Casaub. p. 25. Senec. Epist. 72. Sed illud pulcherrimum, capit prætextum optimates, &c. conf. Tacit. 2. Hist. 110. 4. conf. Gloss.

Prætextum triumphi, pro Insignibus triumphi dixit Val. Max. 7. 1. 1. Consulatus decus, imperatoriam potestatem, speciosissimi triumphi prætextum largita est. Sic videtur Salmasio ad Vopisc. p. 405. conf. Rupert. Diss. ad Val. Max. 7. 3. p. 442. [Forte tamen legendum Speciosissimique triumphi prætextam. Ut dicitur Laurea triumphi &c. V. seq. dict.

Prætexta tuguriorum. Plin. 16. p. V. in ipso verbo.

PRÆTEXTA, æ. f. [[illegible]] Substantivum est, sed subauditur Toga, Genus vestimenti oblongum ac talare, quo pueri utebantur usque ad annum circiter decimum septimum: quo tempore togam virilem sumebant. V. Ovid. 4. de Pont. 9. 42. Sic dicta est quod in ea purpura prætexeretur. Græcis dicta [illegible]. V. Rosin. Ant. Rom. 5. 32. Ferrar. & Ruben. de Re Vest. & Lex. Pitisc.

Prætexta, insigne Romanum, quod super tunicas honorati quique sumunt. Non. 14. 29. V. omnino Macrob. 1. Sat. 6.

Apud Etruscos originem invenit. Plin. 8. 48. Lucil. Sat. 1. Flor. 1. 5. 6.

Prætexta quatuor hominum genera utebantur, Pueri, ad usque tirocinii diem, hoc est ad ineuntem annum ætatis 17. Magistratus omnes urbani: quod utrumque nemo, ut opinor, paulo humanior ignorat: præterea, quod observatum non ita vulgo credimus, Magistri vicorum, dum ludos Compitalitios faciebant; & Senatores omnes, quum deorum festos celebrabant dies. De Magistris collegiorum docuit me locus in oratione in Pisonem (8) quo in loco sunt hæc: Q. Metellus designatus Consul, quum quidam Tribunus pl. suo auxilio Magistros ludorum ludos contra S. C. facere jussisset, privatus fieri vetuit, &c. to, quum III. Calendas Januar. Compitalitiorum dies incidissent, Sex. Clodium, qui nunquam antea prætextatus fuisset, ludos facere, & prætextatum volitare passus es. Quibus verbis Pedianus hæc subjungit, Solebant autem Magistri collegiorum ludos facere, sicut Magistri vicorum faciebant Compitalitios prætextati. Erat autem satis turpe mendum in iis verbis, Magistros vicorum ludos facere. Nam est in omnibus, qui ad hanc diem impressi leguntur, libris, Magnos ludos facere. quum loquatur Cicero non de Magnis ludis, sed de Compitalitiis; ut omittam duo argumenta, unum, quod illud, Facere jussisset. aliquid omnino desiderabat. Quem enim tribunus ille ludos facere jussisset? alterum, quod Pedianus ita loquitur, ut significet Magistrorum in oratione fieri mentionem. Quam facile autem ex Magistros, fieri potuerit, Magnos, litterarum declarat similitudo, præsertim si, Magistros, paucioribus litteris, apice superimposito, scribatur. De Senatoribus autem ex iis verbis, quæ sunt oratione 2. in Anton. 110. conjeci: Nescis, heri quartum in circo diem ludorum Romanorum fuisse? te ipsum autem ad populum tulisse, ut quintus præterea dies Cæsari tribueretur? cur non sumus prætextati? cur honorem Cæsaris tua lege datum, deferi patimur? Hæc fere ex commentario Pauli Manutii in orationem pro Sextio, cap. 69. V. quæ mox ex Bud.

Prætexta pulla, nulli alii licebat uti, quam ei, qui funus faciebat. Paulus, ex Festo. conf. Fest. & Lex. Martinii.

Facibus cessit prætexta mantis. Propert. lib. 4. 11. 33. h. e. Prætexta, qua in ætate induebar puellari, cessit nuptiis, in quibus faces adhibebantur. V. paulo infra ex Cic. & Fest.

Demissa prætexta ad talos. Quintil. lib. 5. cap. 13. Habitus recte incusari solet: Ut adversus Quintium Cicero non hæc solum, sed ipsam etiam prætextam, demissam ad talos, insectatus est.

Mutare prætextam paludamento. V. MUTO.

Prætextam nobilium fuisse, tam mulierum, quam virorum, auctor est Pedianus in hæc verba Cic. 3. Verr. 113. Eripies igitur pupillæ togam prætextam? detrahes ornamenta, non solum fortunæ, sed etiam ingenuitatis? Prætextam Cicero pupillæ tribuit, quam nubentes deponere consuesse docet Festus, in Prætextum. Rursus Cic. 3. Verr. 151. de pupillo quodam, Neque te tam commovebat, quod ille cum toga prætexta, quam quod sine bulla venerat. Ex Budæo

De magistratuum prætexta. Tacit. 3. Hist. 31. Sed ubi Cæcina prætexta & lictoribus insignis, dimota turba, Consul incessit, exarsere victores. Sic apud Cic. pro Domo, 98. Videre prætextatos inimicos. i. e. In magistratu positus. Ad ea quæ dicta sunt pertinet illud Plin. lib. 9. cap. 36. de purpura loquentis, Huic fasces securesque Romanæ viam faciunt: idemque pro majestate in pueritia est: distinguit ab equite curiam: diis advocatur placandis. omnemque vestem illuminat: in triumphali miscetur auro. Allusit enim his verbis Plinius ad Purpuram magistratuum: & ad eam qua pudor ingenuitatis significatur, ut inquit Macrob. lib. 5. Saturnal. cap. 6. & ad sacerdotalem prætextam, qua sacris operantes utebantur: & ad triumphalem, & ad latumclavum, quod insigne est Senatoriæ dignitatis, discriminans Senatum ab equestri ordine: atque non toga, sed tunica. De triumphali Suet. Tiber. cap. 17. Triumphum, inquit, ipse distulit, mœsta civitate clade Variana: nihilominus Urbem prætextatus & laurea coronatus intravit. L. Valerius apud Liv. lib. 34. (7.) in oratione quam habuit pro feminis jus auri ac purpuræ postulantibus a Senatu, M. Catone reclamante, Purpura, inquit, viri utemur, prætextati in magistratibus, in sacerdotiis: liberi nostri prætextis purpura togis utentur: magistratibus in coloniis, municipiisque, hic Romæ infimo generi Magistris vicorum, togæ prætextæ habendæ jus permittemus: nec id ut vivi solum habeant tantum insigne, sed etiam ut cum eo crementur mortui: feminis duntaxat purpuræ usum interdicemus? Quibus verbis omnem Prætextæ usum complexus Livius, eo etiam amplius docuit. eos, qui in magistratu moriebantur, prætextatos in rogum ferri, cum prætextaque cremari solitos esse Romæ. Ex Valerio item intelligere datur hunc morem fuisse, ut Prætor, qui Judex quæstionis, & Quæsitor rerum capitalium dicebatur, non ante sententiam in reum noxæ capitalis pronuntiaret, quam prætexta exuta. Sic enim inquit lib. 9. cap. 12. (7.) Consimili impetu mortis C. Licinius Macer, vir Prætorius, Calvi pater, Repetundarum reus; dum sententiæ diciterentur, in Menianum conscendit. Siquidem quum M. Ciceronem, qui id judicium cogebat, prætextam ponentem vidisset: misit ad eum qui diceret, non damnatum se, sed reum periisse, nec sua bona hastæ posse subjici: ac protinus sudario, quod forte in manu habebat, ore & faucibus suis coarctatis, incluso spiritu, pœnam morte præcurrit. Ex Budæo. [Lege Interclusa.

Prætexta, etiam pro Honore & dignitate fastigioque ponitur. Val. Max. lib. 7. cap. 5. 6. Sed ut comitiorum maximum crimen referam, M. Porcius Cato, plus moribus suis Præturæ decoris adjecturus, quam prætexta ejus splendoris ipse laturus, consequi illam a populo aliquando non potuit. Proxima dementiæ suffragia, quæ quidem satis graves pœnas erroris sui pependerunt. quoniam quem honorem Catoni negaverant, Vatinio dare coacti sunt. Ergo, si vera æstimare volumus, non Catoni tunc Prætura: sed Præturæ Cato negatus est.

Abjecta honoris prætexta. Val. Max. 7. 3. 8.

Consularis prætexta. Paterc. 2. 65. 3.

Prætextæ fabulæ, seu comœdiæ, dictæ a Prætexta, quod in his fere regum aut magistratuum acta comprehenduntur, qui principio prætexta toga utebantur.

Prætextæ appellantur, Quæ res gestas Romanorum continent scriptas, inquit Paulus. [Rectius Prætextatæ, ut Palliatæ quoque, & Togatæ. Sic tamen & apud Donat. in Prolog. Adelph. & apud Horat. Art. poet. 288. & Cic. 10. Fam. 32. alioque passim legitur.

Docere prætextas. Hor. in Arte Poet. 288.

Vel qui prætextas, vel qui docuere togatas: i. e. Inquit Acron, Et qui prætextatas fabulas fecerunt, vel togatas, meruerunt minimum decus. Prætextatam dicunt Tragœdiam, Comœdiam Togatam. Alii autem dicunt, Prætextatam & Togatam Comœdias esse, sed togatas in quibus Græca argumenta sunt, in quibus Latina, prætextatas. Hactenus Acron. V. Cic. 10. Fam. 32. extr.

PRÆTEXTĀTUS, a, um. Adj. [[illegible]] Prætextati pueri dicebantur, Qui prætexta adhuc & bulla utebantur. quod fiebat usque ad annum circiter decimum septimum: quo tempore togam virilem sumebant, deposita prætexta puerili, ut meminit Cic. de Amicit. pr. Ego autem, inquit, a patre ita eram deductus ad Scævolam, sumpta virili toga. Budæus. Hinc

Prætextati ponuntur ab auctoribus pro Pueris. V. Lips. ad Tacit. p. 86. & Guther. de Jure Pontif. 1. 18. V. etiam infra, & superiore in dict.

Amicitia prætextata dicta, Jam inde a puero cœpta, apud Martialem. 10. 20. 4. Bayf.

Filii triumphantium prætextati. Cic. pro Muren. 11. Paterc. 2. 59. 2.

Prætextati & Prætextatæ, Pueri & puellæ, ingenui & ingenuæ. Qua dictione usus est auctor Institutionum juris, in tractatu De injuriis, Sive quis matrem familias, aut prætextatum, prætextatamve assectatus fuerit. V. infra. Juven. 10. Sat. 308.

Nec prætextatum rapuit Nero loripedem, vel
Strumosum. Budæus.

Puellæ prætextatæ dicebantur a prætextis, quas nubentes deponebant. Budæus, ex Festo. Catul. 59. 182.

Pupillus prætextatus. Cic. 3. Verr. 15.

Anni prætextati a Plinio dicuntur lib. 33. cap. 1. pro Annis pueritiæ. Et Ætas prætextata, Gellio lib. 1. cap. 23. Noct. Attic dicitur. Budæus.

Mores prætextati, etiam Festo dicuntur, in integris codicibus, & Macrobio; & Juven. 2. Sat. 170. Budæus. [Ubi intelliguntur Puerorum Rom. ingenuorum mores qualescunque.

Sermo prætextatus. Festus in integris coditibus, Prætextatum sermonem quidam putant dici, quod prætextatis nefas sit obscœno verbo uti. Alii, quod nubentibus, depositis prætextis, a multitudine puerorum obscœna clamentur. Al. Prætextum. Ideoque Prætextatum sermonem appellabant, qui nihil obscœnitatis haberet. Contra hanc tamen Festi opinionem Suetonius, Gellius, Macrobius, Prætextatum sermonem acceperunt, pro eo, Qui aperte rem obscœnam significat. Suet. in Vesp. 22. Erat enim dicacitatis plurimæ, & sic scurrilis ac sordidæ, ut ne prætextatis quidem verbis abstineret. Macrob. lib. 2. Saturn. 1. Hæc nobis sit litterata lætitia, & docta cavillatio vice planipedis & sabulonis impudica, & prætextata verba jacientis. Ex Budæo. conf. Scalig. ad Fest.

Affectari prætextatum aut prætextatam a Justiniano dictum est, lib. 4. Inst. tit. 4. de Injur. §. 1. pro eo quod est, Pudorem pueri ingenui, aut puellæ suggillare: & notam infamiæ; tanquam scorto masculo, feminine inurere. Ex Budæo. V. Affector in ASSEQUOR.

PRÆTEXTATUS, cognomen Papirii fuit, quod in ætate prætextata famam

Digitized by Google

mam prudentiam ostenderit. Macrob. 1. Saturn. 6. conf. Gell. 1. 23. & Sigon. Nom. Rom. cap. 5.

Prætimeo, ui, [προδειδω] ēre. Valde. vel Ante timere. Plaut Amph. prol. 29.

Mirari non est æquum, si sibi prætimet? Tibull. 3. 3. 14.
Et frustra immeritum prætimuisse velit. Sen. Epist. 98. Nil est nec miserius nec stultius, quam prætimere.

Prætiminus, a, um. Adj. Tertull. Carm. de Jona, 65.

Prætor, ōris. m. [στρατηγός, ἡγεμών] Omnis magistratus appellabatur, cui pareret exercitus. Victorinus, Notare debemus, omnes magistratus Prætores appellatos: sed Patres, quo tempore L. Sextius primus ex plebe Consul creatus, Furium Camillum primum Prætorem Urbanum, qui jus in Urbe diceret, crearunt. Mox, unico Prætore non sufficiente, quod multi peregrini in civitatem venirent, alius creatus est Peregrinus: eo quod plerumque inter peregrinos jus dicebat. Capta deinde Sardinia, aliisque provinciis, totidem Prætores, quot provinciæ in ditionem venerant, creati sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus præessent. Hactenus Victorinus. Quæ omnia desumpsisse videtur ex Pomponio Jurecons. D. De origine juris. l. Necessarium. Et paulo post. § 32. Capta deinde Sardinia. Liv. lib. 6. cap. 42. & 7. 1. scribit primum Prætorem ex Patribus, qui jus in urbe diceret, creatum fuisse: penes quem magistratum omnis publici privatique juris potestas, ut & novum jus condere, & vetera abrogare facultas esset. Idque ob magistratus honorem, Jus Honorarium appellatum est: quum etiam regia illi essent insignia, ut apparatu Consulibus pæne par videretur. Creatus, quum Consules avocarentur bellis finitimis, nec esset qui in civitate jus diceret. De duobus primum additis A. U. C. 536. V. Liv. ue. 35. Cic. 9. Att. 14. Prætores jus dicunt? Ædiles ludos parant? Idem pro Muren. 41. Sapiens Prætor, qualis hic fuit, offensionem vitat æqualitate decernendi, benevolentiam adjungit lenitate audiendi.

Prætor dicitur, ut vult Fenest. quod præesset: ut Varro de L. L. 4. 14. a præeundo, quasi Præitor, quod præiret jure & exercitu. V. in præeo. Idem sentit Cic. 3. de Legib. 7. ex l. xii. Tab. Nonius cap. 1. 91. Consulum & Prætorum proprietas, quod consulant, & præeant populis, auctoritate Varronis ostenditur de vita Pop. Rom. lib. 2.

Honoratus Prætor. Ovid. 1. Fast. 50.

Justissimus. Cic. pro Flacc. 8.

Magnus, vel Maximus. V. magnus.

Mercenarii Prætoris decretum. V. merces.

Palæstricus Prætor. V. Palæstricus, in palæstra.

Urbani Prætores jurati debent optimum quemque in selectos judices referre. Cic. pro Cluent. 121.

Prætor de capitalibus criminibus quærebat, non omnibus tamen, sed tantum de majestate, de vi, de repetundis, de crimine inter sicarios, de ambitu, de veneficio: de incestu vero, & perduelliona populus. Prætores autem, quæ cujusque futura esset Quæstio, ante sortiebantur: ut deinde singulis de criminibus singuli, prout sors tulisset, cum consilio quærerent. Et de crimine inter sicarios, quum in judicium quandoque ita multi vocarentur, ut Prætor unus minime sufficeret, non unus, sed duo Prætores cognoscebant: quod in oratione pro Cluentio (126) animadvertimus Idemque, eandem ob causam, in aliis criminibus interdum esse factum, licet existimare Nonnunquam etiam, diem dicente aliquo tribuno pl. qui cogendi ad judicium populi jus haberet, non Prætor, sed populus ipse de majestate quæstionem exercebat. Itaque Cn. Domitius tribunus pl. is, qui cum C. Cassio postea consul fuit, accusavit M. Silanum, quod injussu populi bellum cum Cimbris consul gessisset, quum in eo bello graves ob eam causam calamitates acceptas esse diceret, qua de re suffragium tribus tulerunt. Quod autem dixi, Prætores de criminibus (publicis) quæsisse: unum excipio Prætorem urb. qui nullo de crimine publico quærebat: itaque nec Quæsitor dicebatur: tantum, civilibus controversiis ad eum delatis, jus dicebat; hoc est judices, & judicii formulam, quam sequerentur, dabat. Nec enim Prætor ipse judicare solitus erat, sed quum judices, ab ipso dati, de controversia cognovissent, ac judicassent, exsequebatur. Ideo in omnibus ferme edictis Prætorum legitur, Judicium dabo, in quo posteriores lapsi sunt. Est igitur aliud, Jus dicere; aliud, Judicare: contra quam, qui veterum Jurisconsultorum libros ignorant, opinantur: &, quemadmodum civilibus in rebus Prætor non cognoscit, neque judicat, sed jus dicit: sic, qui ab ipso Judices dati sunt, non jus dicunt, sed cognoscunt, ac judicant. Hinc Recuperatores, hinc Centum viri, hinc Arbitri, quos Prætor dabat ut judicarent. Atque hoc & Cicero sensit in Epist. ad Q. fr. (1. 2. 3.) Prætor, inquit, solet judicare, Deberi? Quædam tamen erant, in quibus non modo non judicabat, verum nec jus dicebat Prætor urb. sed, omissa jurisdictione, imperio prætorio exsequebatur; ut, quum bonorum possessionem secundum tabulas, aut contra tabulas dabat; item, quum restituebat in integrum, & hujus generis nonnulla. Porro, cujus Prætoris erat Jurisdictio, ejus non erat Quæstio publica: neque, cujus quæstio publica, ejus jurisdictio. Unus tamen de toto Prætorum collegio, qui erant omnino octo, & juris dicendi, & quærendi potestatem habebat is, qui Prætor inter peregrinos vocabatur. Nam & jus inter peregrinos ab eo dictum, satis constat: & quæsitum, Sociorum, hoc est peregrinorum causa, de repetundis. Pedianus demonstrat in orationis commentario adversus competitores. (a pr.) Hæc de jurisdictione Prætorum.

Nunc de origine primum, deinde de numero eorum subjungemus: etsi videri potest ὕστερον πρότερον, sed hic doctrinam quærimus, de ordine non ita laboramus. Scriptum est igitur in Digest. Justin. lib. 1. (l. 2. Necessarium §. 27. Quumque & seq.) sic, ex Pomp. de Or. Jur. Quumque consules avocarentur bellis finitimis, neque esset, qui in civitate jus reddere posset, factum est, ut Prætor quoque crearetur; qui Urbanus appellatus est, quod in Urbe jus redderet. Post aliquot deinde annos, non sufficiente eo Prætore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est & alter Prætor; qui Peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos jus dicebat. (§. 32.) Capta deinde Sardinia, mox Sicilia, item Hispania, deinde Narbonensi provincia, totidem Prætores, quot Provinciæ in ditionem venerant, creati sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus præessent. Deinde Cornelius Sulla Quæstiones publicas constituit; veluti de falso, de parricidio, de sicariis; & Prætores quatuor adjecit. Deinde C. Julius Cæsar duos Prætores, & duos Ædiles, qui frumento præessent, & a Cerere Cereales, constituit. Itaque duodecim Prætores, sex Ædiles sunt creati. Divus deinde Augustus sedecim Prætores constituit. Post deinde Divus Claudius duos adjecit, qui de fideicommisso jus dicerent: ex quibus unum Divus Titus detraxit: & adjecit unum Divus Nerva: qui inter fiscum & privatos jus dicerent; ita decem & octo Prætores in civitate jus dicunt. Sic in digestis Pomponius. Nos autem, quod sentimus de numero Prætorum, quod quidem legendis veterum libris observare licuerit, exponemus, de numero, inquam, eorum Prætorum, qui fuerunt extremis Reip. temporibus. Nam, aversa Rep. tota ratio magistratuum arbitrio Imperatorum perturbata. Octo igitur Prætores, nunquam plures, ut nos opinamur, stante Rep. fuerunt. Argumenta, quibus adducor, ut ita esse credam, hæc sunt. Prætores, gesto magistratu, exibant in Provincias. Hoc in dubium vocari non potest: plena exemplorum omnia. Videtur igitur esse rationi consentaneum, ut eorum Provinciarum numerus cum Prætorum numero congruerit. Has porro in S. C. quod M. Cœlius ad Ciceronem misit, (lib. 8. ad Famil. Ep. 8.) octo video nominari. Itemque, inquit, senatui placere, in Ciliciam Provinciam, in quas octo reliquas Provincias, quas Prætorii pro Prætore obtinerent: & quæ sequuntur. Et in oratione pro Milone, (39.) Erat, inquit, id temporis consul P. Lentulus, septem Prætores, octo Tribuni pl. defensores mei. Septem nominat, uno Appio de omnibus excepto: quod aperte indicat in oratione in Pisonem, (35.) his verbis: De me quum omnes Magistratus promulgassent, Præter unum prætorem, a quo non fuit postulandum, fratrem inimici mei, præterquam duos de lapide emptos Tribunos pl. legem comitiis centuriatis tulit P. Lentulus consul, de collegæ Q. Metelli sententia. Et pro Sextio (87.) sic, Collegas Milo adjutores habebat, Consulis alterius summum studium, alterius animus pæne placatus, de Prætoribus unus alienus. Quod si quis putet, unum quidem Appium ex universo prætorum collegio a collegis in Cicerone revocando dissensisse, collegas tamen ipsius non plane septem fuisse, locumque, jam a nobis ex oratione pro Milone recitatum, fortasse mendo non vacare; quod in notis numerorum facile solet evenire: huic, opinor, hanc suspicionem eripiam, ipsius Ciceronis testimonio. Nam in oratione post reditum in senatu, (19. ad 24.) ubi commemorat eos magistratus, quorum ope redierat ab exsilio, nomina ponit octo Tribunorum pl. & septem Prætorum; eorum scilicet omnium, quos in ea pro Milone significaverat. Scriptum est etiam apud Dionem lib. 42. de Prætoribus a C. Cæsare, post Cn. Pompejum in Pharsalia devictum, decem creatis, ut gratiam bene de se meritis referret [Greek text illegible]. Quod si, plures ut remunerari posset, decem Prætores, & plures, quam antea fuerant, Sacerdotes creavit: omnino constat, Prætores non antea decem fuisse. Nam quod in Pomponio de Origine Juris (l. c.) legitur, Cornelius Sulla quæstiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, de injuriis; & Prætores quatuor adjecit: deinde C. Julius Cæsar duos Prætores, & duos Ædiles, qui frumento præessent, a Cerere Cereales constituit: id me minime conturbat. Non enim dixit, adjecit quatuor Prætores ad numerum veterum Prætorum; sed, adjecit quatuor de iis, qui Prætores erant, ad publicas quæstiones; ut quatuor ab ipso quæstionibus institutis, quatuor item Prætores præessent. Quos autem duos ait Prætores a C. Cæsare adjunctos, eos, opinor, intelligit, de quibus meminit Dio, qui denarium numerum absolverunt. Patet igitur de Prætoribus octo usque ad tertium C. Cæsaris consulatum. Quid enim dubias conjecturas colligere opus est, in ea re, quæ satis manifeste probatur, & ex eo S. C. cujus verba recitavimus, & ex quatuor Ciceronis orationibus, & ex Dionis historia? Sed arguit nescio quis, ut decem Prætores ostendat, hoc modo. Prætores publicis quæstionibus præerant: urbicæ quæstiones erant septem, inter sicarios, de repetundis, peculatus, de ambitu, de majestate, de vi, de falso; quæ crimen veneficii, & alia quædam complectebatur. Ergo, quum septem essent quæstiones, & quæstioni inter sicarios duo prætores præessent, quod patet ex oratione pro Cluentio, (l. c.) reliquis autem singuli Prætores: fuisse Prætores octo, qui quæstionibus præessent, & duos præterea, quorum alter inter cives, alter inter peregrinos jus diceret, necessarium videtur. Dixi jam, non esse agendum conjecturis, aut argumentis, ubi veterum testimonia perspicua sunt. Nec vero illa, quæ jam attuli, obscura videri possunt. Quod vero ad numerum quæstionum attinet, diversa ratio est. Nam si numerum Prætorum ad numerum quæstionum accommodabimus; non modo plures quam octo, sed plures etiam quam decem creari Prætores necesse erit. Est enim quæstio de falso, est de parricidio, inter sicarios, de injuriis, de veneficio, de vi, de ambitu, de majestate, de repetundis, de peculatu, de incestu, aliæ. Ego autem ad argumentum illud, ne quis eo in aliquam dubitationem vocetur, ita respondeo; primum, præesse potuisse unum Prætorem quæstionibus pluribus, sicuti, non unus Prætor, sed duo, quæstioni inter sicarios quandoque præfuerunt. Possent, exempli gratia, sex Prætores ita distineri crebritate judiciorum, ut novis exorientibus quæstionibus vacare non liceat. Potest eo tempore septimus Prætor (reliquus erat unus Urbanus, qui non quærebat, sed jus dicebat) in ea quæstione minime occupatus esse, quæ forte illi contigerat. Hic, non dubium, quin ad eas quæstiones exercendas decreto senatus traduceretur, quibus vacare sex reliquos Prætores non potuisse jam dixi. Non enim committendum, ut impunita crimina differantur, nec sit locus, quo nocentes rei adducantur. Age vero, concedatur quæstiones ab uno Prætore plures exerceri non licuisse; sequiturne necessario, ut ideo plures, quam octo, fuerint? non sane mihi quidem ut videtur: nisi si mihi illud ante rationibus probetur, quæstiones non potuisse ab aliis, quam a Prætoribus, exerceri Quod si quis aggredietur probare, fortasse hærebit. At nostra ratio quomodo procedit? optime videlicet: nititur enim testimonio veterum: a quo ego, quantum in me est, deperam ut ne discedam. Quid igitur veteres testantur? præfuisse & publicis quæstionibus, & capitalibus, qui Prætores non essent: qui Judices quæstionis dicebantur. Nam quæstionem de veneficio, quam exercuit Prætor Q. Voconius Naso, apud quem Cicero Cluentii causam egit, (147. & 148.) exercuerat ante C. Junius, non ut prætor, sed ut Judex quæstionis, qui & Quæsitor vocabatur. Patet ex oratione pro Cluentio: (55. & 74. & 79.) patet etiam ex Asconii commentario (in 2. Verr. 29.) Judicum autem quæstionis duo fuisse genera, alios Prætores

Digitized by Google

tores ut Q. Voconium Nasonem in caussa Cluentii, alios non Prætores, ut C. Junium in caussa Oppianici, multis verbis demonstratum est a nobis in libro de Legibus. Atque hac ratione tueor locum illum in oratione pro Cluentio, (147.) in quo sex Prætores quum nominasset Cicero, Q. Voconium Nasonem, M. Plætorium, C. Flaminium, se ipsum, C. Aquilium, subjunxit, Quid reliquæ quæstiones? Quibus ex verbis reliquos Prætores intelligi, falso conjecit is, quem supra significatione tantum, ne cui videamur voluisse detrahere, appellavimus. Vel enim, ut dixi, de iisdem Prætoribus ibi nominatis, qui reliquas illas quæstiones exercere possent, licet intelligere; vel, quod jam probavi, de illis Quæstionum judicibus, qui quum Prætores non essent, quæstionibus tamen, non modo publicis, verum etiam capitalibus (nec enim publicæ capitales omnes erant) interdum præerant. Reliqui duo Prætores, Ciceronis collegæ, P. Cassius, & C. Antonius fuere. Cassius de majestate quæsivit: Antonium, quum reliqui septem, quos nominavimus, omnes quæsierint, Præturam urbanam fuisse, jusque dixisse, necesse prorsus est. Hic teneris, inquis, octo Prætores nominasti, & Peregrinum omisisti: quem adjungi necesse est: &, si adjungitur, plures erunt, quam octo. Explico me Pediani ope: cujus elegantem, plenumque antiquitatis, ac vere aureum libellum non me pœnitebit unquam legendo contrivisse. Is igitur in commentario orationis adversus Antonium, & Catilinam, (a pr.) Prætorem eum, qui de repetundis quæreret, eundem jus inter peregrinos dixisse demonstrat. Quod nec a ratione videtur discrepare. Non enim Civium, sed Sociorum, hoc est peregrinorum, caussa judicia repetundarum sunt instituta. Jura igitur idem Prætor & jus dicebat inter peregrinos, & iis petentibus, de repetundis quærebat. Quod quum ita sit: jus inter peregrinos Prætorem Ciceronem dixisse, qui de repetundis quæsivit, pro certo putandum est. Verum Pediani verba, (l. c.) ut ejus testimonio res pateat, subscribamus. Antonius, inquit, multos in Achaja spoliaverat, nactus de exercitu Sullano equitum turmas. Deinde Græci, quos spoliaverat, eduxerunt Antonium in jus ad M. Lucullum Prætorem, qui jus inter peregrinos dicebat; & quum Lucullus id, quod Græci postulabant, decrevisset, appellavit Tribunos Antonius, juravitque se ideo appellare, quod æquo jure uti non posset. Quem locum & Plutarchus attigit in vita Cæsaris, sed ita mendose, ut tairer eum in mbus Rumanis tam turpiter esse lapsum. Primum P. Antonium nominat, qui Cajus fuit; deinde Macedoniæ Prætorem appellat M. Lucullum, qui Prætor Romæ fuit: tertio, de corruptis judiciis accusatum ait Antonium, qui accusatus est de repetundis: postremo, tradit eum ideo tribunos pl. appellasse, quod sibi non liceret cum Græcis diceret æquo jure in Græcia contendere: quum appellare in provincia ad Tribunos pl. qui Romæ erant, nemo soleret. Questum potius ad senatum socii veniebant, nec de corruptis judiciis, sed de pecuniis ereptis, aut de nece injusta, aut hujusmodi flagitiis: de quibus, aut ad Prætorem, aut etiam ad populum quandoque agebat accusator. Quare Plutarchum hoc in loco non puto posse ab inscientiæ culpa vindicari. Hæc paulo fusius tractavimus, non ambitione adducti, sed studio veritatis; ne confirmaretur opinio illa de Decem Prætoribus ante bellum civile Cæsaris & Pompeji. Ex P. Manutii commentariis in Epist. ad Q. frat. Cui tamen contradicunt alii. V. Lex. Pitisc. in Prætor peregrinus.

De origine, progressu & augmento Prætorum plura videantur apud Lips. 1. Ann. Tacit. p. 14. Car. Sigon. de Rep. Athen. 4. 5. vel Sam. Petit. ad Leg. Att. p. 25. &c.

De Prætore Cereali, falso ex verbis Pomponii non intellectis conficto, Constantiniano, Fideicommissario, Fiscali, Flavio Maximo, Peregrino, Primo, Provinciali, Triumphali, Tutelari, & Urbano, V. Lex. Pitisc. [Prætor fuit nomen summæ potestatis apud omnes fere Italiæ populos, ut apparet ex Liv. 25. 16. conf. 23. 29. pr. & 8. 11. in Campanis tamen, ut præcipuam notat arrogantiam, quod Duumviros suos Prætores appellarent Tullius 2. Agrar. 93. De Prætore Achæorum, aliarumque Græciæ civitatum passim Livius.

PRÆTŪRA, æ. f. [[illegible]] Ipsa Prætoris dignitas. Plin. lib. 14. cap. 22. Ad Proconsulatum usque e Prætura honoribus gestis.

Calamitosa Prætura. V. CALAMITAS.

Continua. V. CONTINUUS.

Manca & debilis. V. MANCUS.

Probata in jure, grata in munere, ornata in provincia Prætura Murenæ. Cic. pro Muren. 15.

Abdicare se Prætura. V. ABDICO.

Consequi aliquem in Prætura. V. CONSEQUOR.

Egredi Præturam. Tacit. 3. Ann.

PRÆTŌRIUS, a, um. Adj. [[illegible]] Quod est Prætoris, seu quod ad Prætorem pertinet: ut, Prætorium jus, Prætoria cohors.

Auctor Prætorius. Hor. 2. Serm. 2. 50.

Donec vos auctor docuit Prætorius. Rufus Prætorius, inquit Porphyrio, instituisse creditur, ut ciconiarum pulli manducarentur: isque quum in Prætura repulsam retulisset, tale epigramma meruit,

Ciconiarum Rufus iste conditor,
Hic est duobus elegantior Plancis.
Suffragiorum puncta non tulit septem.
Ciconiarum populus ultus est mortem. Acron Asellium vocat, dicitque alios Sempronium velle, qui post multa etiam ex ciconiis docuit.

Candidatus Prætorius, Præturæ. V. in CANDIDO.

Classica prætoria, Quæ in Prætorio canunt. Propert. lib. 3. 3. 41.

Cognitio, Jurisdictio. Quintil. lib. 3. cap. 6.

Cohors. Prætoria cohors, inquit Festus, est dicta, quod a Prætore non discedebat. Scipio enim Africanus primus fortissimum quemque delegit, qui ab eo in bello non discederent, & cetero munere militiæ vacarent, & sesquiplex stipendium acciperent. V. Cic. 2. in Catil. 24. Tacit. 1. Ann. 7. 1. conf. Spanh. de U. & P. Numm. diss. 10.

Collegium Prætorium. Cic. 3. Off. 80. Legunt hic alii Prætorum.

Comitia prætoria, Prætorib. creandis. Liv. 22. 35. Inde Prætoria comitia habita. Creati M'. Pomponius Matho, & P. Furius Philus

Domus. Cic. 7. Verr. 144. i. e. Prætoris, vel potius Proprætoris. Sic

Imperium. Cic. 7. Verr. 27. Ut quum pares te Prætorium imperium ac nomen esse, ad illam parvam manum extinguendam ducem te, principemque præberes.

Jus. Cic. 1. Off. 32. quod & Honorarium. V. supra Prætor, & in HONOS & JUS.

Jus prætorium ad legem, censorium judicium ad æquum æstimabatur. Varr. de L. L. lib. 5. 7.

Navis Prætoria, Qua dux belli sive imperator vehebatur. Liv. 29. 25.

Porta Prætoria in castris appellatur, Qua exercitus in prælium educitur: quia initio Prætores erant, qui nunc Consules, & ii bella administrabant: quorum tabernaculum quoque dicebatur Prætorium. Festus.

Vir Prætorius, Qui Præturam gessit. Sic & Familia prætoria, Locus prætorius &c. Cic. pro Planc. 15. Cedat Consulari generi Prætorium, nec contendat cum Prætorio Equester locus.

Viri Consulares & Prætorii. Cic. 16. Att. 7.

PRÆTŌRIUM, i. n. [[illegible], [illegible]] Domus ubi degebat, vel Tabernaculum, in quo tendebat Prætor, sive dux: quia, ut dictum est, omnis magistratus, cui pareret exercitus, Prætor dictus est. Liv. lib. 3. Quercus, ingens arbor, Prætorio imminebat: cujus umbra opaca sedes erat. Hoc alio nomine a Quintiliano dicitur Augurale. V. suo loco.

Deferre aliquid in Prætorium. Cic. 6. Verr. 65.

Prætorium, Locus in quo Prætor jus dicit; vel potius Conventus. Unde dicimus Dimitti Prætorium, sicut Dimitti Senatum. Liv. 26. 15. Fulvius, ne id ipsum impedimento incepto foret, dimittens Prætorium, Tribunis militum ac Præfectis sociorum imperavit, &c. Ponitur enim continens pro contento, ut sæpe fieri solet. conf. Idem 30. 5. & Lips. de Mil. Rom. lib. 5. Dial. 2. Cic. 7. Verr. 92. Curritur ad Prætorium. Ibid. Procedit iste repente e Prætorio. [Apud Liv. est Consilium, in Prætorium convocatum. V. CONSILIUM, ad fin.

Prætorium, Locus in castris, circa Prætorium ducis, ante Principia. Liv. 7. 12. extr. Nec in circulis modo fremere, sed jam in Principiis ac Prætorio in unum sermones confundi. V. Lips. l. c. Dial. 4.

Prætorium etiam dicebantur Prætoriæ cohortes, quas habebat Imperator custodiam corporis, & adversus subita auxilium, Quibus qui præerat Præfectus Prætorio appellabatur. V. Onuphr. 1. de Rep. Rom. p. 22. Suet. Neron. cap. 9. Antium coloniam deduxit, adscriptis veteranis e Prætorio. Tacit. 4. Hist. 46. 3. In prætorium accepti. i. e. Prætorianis adscripti. conf. VEREDARIUS. [Gloss. Lat. Gr. Prætorium, [illegible]. Scribe, Petoritum.

De prætorio ejusque præfectis plura V. apud Pat. Fab. Semestr. 1. 1. Guther. de Offic. Dom. Aug. 2. 1. & Jac. Perizon. Disquis. pecul.

Prætorium, Magnifica & ampla domus in agro & ruri exstructa: In quæ ædificia, pecunias ingentes effundebant. Suet. Calig. cap. 37. In exstructionibus Prætoriorum atque villarum, omni posthabita ratione, nihil tam efficere concupiscebat, quam quod effici posse negaretur. Idem in August. cap. 72. Ampla & operosa Prætoria gravabatur. Stat. 1. Silv. 3. 25. —alternas servant prætoria ripas. conf. Auson. Mosell. 286. & Lex. Pitisc. [V. Ulp. l. 198. D. de Verb. signif.

PRÆTŌRIĀNUS, a, um. Adj. Qui apud Prætorem, seu in Prætorio versatur.

Prætoriani, milites honoratiores erant, qui primum nihil a Prætoriis cohortibus, quas circa se habere, ex toto exercitu delectorum militum olim Prætores, vel Duces singuli, consueverant. Dein ad trium cohortium numerum ab Augusto assumpti, sine castris tamen, teste Suet. Aug. cap. 49. Inde a Tiberii principatu, teste eodem in Tib. 37. castra Romæ habuerunt, quæ Castra Prætoria dicebantur. A Prætorianis Otho factus est Imperator. Plin. lib. 6. cap. 29. Nuper renuntiavere principi Neroni, missi ab eo milites Prætoriani cum Tribuno ad explorandum, inter reliqua bella & Æthiopicum cogitanti. conf. Tacit. 2. Hist. 44. 5.

PRÆTŌRITIUS, a, um. aliud Adj. Martial. lib. 8. 12. Prætoritia corona.

PRÆTORQUEO, ēre. n. Prætorquere collum. Plaut. Rud. 3. 2. 12.

PRÆTORTUS, a, um. Adj. ex Partic. [[illegible]] Valde tortum significat. Columel. lib. 3. cap. 18. Julius Atticus prætorto capite & recurvato.

PRÆTORRIDUS, a, um. Adj. Calphurn. Sicul. Ecl. 2. 80.

— quos etiam prætorrida munerat æstas.

PRÆTRĔPĬDANS, antis. Partic. a Prætrepido. [[illegible]] Catul. 47. v. 7.

Jam mens prætrepidans avet vagari.

Ignis prætrepidans. Paulin. Petroc. 6. 492.

PRÆTREPIDUS, a, um. Adj. ut, Lætari prætrepidum cor. Pers. 2. Sat. 54. Suet. Tiber. cap. 63. Non modo invisus ac detestabilis, sed prætrepidus quoque atque etiam obnoxius vixit.

PRÆTRICOSUS, V. PETRICOSUS.

PRÆTRUNCO, [[illegible]] āre. Idem quod simplex Trunco. Plaut. Capt. 4. 4. 7.

Arripuit gladium, prætruncavit tribus tergoribus glandia. Idem Mil. 2. 3. 27. Nonne tibi istam prætruncari linguam largiloquam jubes? [Loci notatio falsa est.

PRÆTŬMĬDUS, a, um. Adj. [[illegible]] ut,

Furor prætumidus. Claud. 1. in Ruff. 285.

Jactantia prætumida. Juvenc. 1. 583.

PRÆTUTIUM, Ptolemæo, Oppidum est in Piceno. Plin. 14. 7. Hinc

PRÆTŪTIUS, a, um. Adj. Sil. lib. 15. 570.

Tum quæ vitiferos domitat Prætutia pubes
Læta laboris agros

PRÆTUTIĀNUS, a, um. Aliud Adj. ut Prætutiana regio. Plin. lib. 3. cap. 13.

Ager Prætutianus. Liv. 22. 9. & 27. 45.

PRÆVĂLEO, ui, [[illegible]] ēre. Antecellere, & quasi in majori pretio esse, vel meliorem esse. Plin. Utræque in pretio sunt, sed tamen prævalent margaritæ. Idem lib. 10. cap. 6. Vulturum prævalent nigri. Oppida prævalent. idem 6. 10.

Arcu prævalere. Stat. 2. Achill. 128. conf. Catull. 6. 12.

Quisquis equo, jaculoque potens, qui prævalet arcu.

Fata prævalebant consiliis. Paterc. 2. 118. 4.

Sapientia semper virtutem prævalet. Phædr. 1. 14. 24.

Sententia Servii prævaluit. Ulpian. in l. Etsi forte. §. Etiam. D. Si servit. vindicet.

Sexus prævalet. Ulpian. in l. Quæritur. D. de statu hominum. Quæritur, hermaphroditum cui comparamus? Et magis puto ejus sexus existimandum, qui in eo prævalet.

Prævalet, impers. Catul. 6. 12.

Nam mi prævalet ista nil tacere. Hic versus multo diverse legitur: quidam,

Nam mi istapte, valet nihil tacere. alii aliter.

Prævalet,

Digitized by Google

Prævalet, cum Infinitivo. Paulus in l. Eum qui. §. Si injuria. D. de injuriis. Si injuria mihi fiat ob eo, cui sim ignotus: aut si quis putet me Lucium Titium esse, quum sim Cajus Sejus: prævalet (quod principale est) injuriam eum mihi facere velle.

Prævalens, entis. Partic. Liv. præf. Prævalentis populi vires.
Corpore prævalens. Paterc. 2. 108. 2.
Flamma prævalente. Plin. 7. 52. pr.

Prævalentia, æ. f. Paulus in l. In rem actio. D. de rei vindicatione.

Prævalesco, ĕre. pro Invalescere. Columel. lib. 5. cap. 6. Vitem quoque antequam ex toto prævalescat arbor, conserere convenit. Paulin. Epist. 49. n. 1.

Prævalidus, a, um. Adj. ot, Prævalida urbs, quæ & Præpotens dicitur. Liv. 26. 16.
Juvenis prævalidus. Idem lib. 27. 43.
Legiones prævalidæ. Paterc. 2. 69. 2.
Manus prævalidæ. Ovid. 9. Epist. 80.
Tellus. Virg. 2. Georg. 253.
Vires prævalidæ. Manil. 5. 75.
Vites. Virg. 2. Georg. 190.
Vitis prævalida & adulta. Tacit. 3. Ann. 53. 2.
Prævalidi provincialium, pro Prævalidi provinciales. Tacit. 15. Ann. 20.

Prævalide, Adv. [[illegible]] Plin. lib. 17. cap. 14. Hoc maxime præcavendum ut prævalide accipientis truncn in media fissura relinquatur.

Prævallo, āre. Vallo præmunire. Hirt. Bell. Alex. cap. 19. Cæsar imperat pontem adversus hostem prævallari.

Prævaricor, [[illegible]] āri. ex Præ & Varicor; est A recto discedere. Plin. lib. 18. cap. 19. Arator, nisi incurvus prævaricatur. Inde translatum hoc etiam in forum. Ibi itaque caveatur, ubi inventum est. Hactenus Plin. Prævaricari, inquit Erasm. in proverb. est A recto sulco divertere. Unde & in causis Prævaricari dicuntur, qui causam diversam adjuvant. Videlicet hoc est quod ait Plinius, Inde translatum, &c. [V. Marcian. D. lib. 48. tit. 16. l. 1. Accusatorum. Ad S. C Turpil. & infra not.
Prævaricari, Quocunque modo a præscripto officii sui deflectere, ut ait Valla lib. 6. 50. Et in litibus forensibus est Colludere. Ulpianus. De iis qui notantur infamia. l. Athletas, Qui prævaricatur, ex utraque parte consistit, quinimmo ex adversa. Cic. de Arusp. resp. 42. A Catilina pecuniam accepit, ut turpissime prævaricaretur. Et 4. Att. 16. Omnino accusatorum incredibilis infantia, Id est L. Lentuli, L. F. quem fremunt omnes prævaricatum.
Prævaricari accusatori. Cic. pro Cluent. 58. Hoc quanquam sedulo faciebat, tamen interdum, non defendere, sed prævaricari accusatori videbatur. i. e. Prævaricando subservire. Budæus. Sic & Lambin. q. V. MSS. alii Accusationi. alii Defensioni. [Forte Accusator, vel potius Accusationi Tullius reliquit. q. d. Non defensor esse, sed prævaricans accusator. Prævaricari alicui, est Prodere causam ipsius. Gloss. Lat Gr Prævaricat, [illegible], Prævaricor reo, [illegible], Prævaricor tibi, [illegible], Prævaricor, [illegible], Prævaricatio, [illegible].

Prævarico, āre. Augustin. Tract 99. in Joh. Adam quod audivit prævaricavit. In una eademque significatione protulisse antiquos Prævarico & Prævaricor testatur item Priscianus p. 799.

Prævaricatus, a, um. Partic. Isidor. lib. 10. Prævaricatus malæ fidei advocatus, & qui vel in accusando nocitura, aut in defendendo profutura prætereat, &c. [An Prævaricator reliquit?

Prævaricator, ōris. m. [[illegible]] Qui ab officii sui præscripto deflexit atque aberrat. Martianus, D. Ad S. C. Turpilianum, l. 1. Prævaricatorem esse eum ostendimus, inquit, qui colludit cum reo, & translatitie munere accusandi defungitur, eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret. Ulpianus in l. Athletas. D. de his qui notantur infamia, sic definit, Prævaricator autem est quasi Varicator, qui diversam partem adjuvat, prodita causa sua: allegatque Labeonem, qui hoc nomen a varia certatione tractum sensit.
Perfidiosus & Prævaricator. Cic. 1. Verr. 58. Utrum te perfidiosum, an prævaricatorem existimari mavis?
Prævaricator publicæ causæ. Cic. 8 Fam. 11. Ne, quod furore Paulli adeptus esset boni, sua culpa videretur amisisse, & prævaricator causæ publicæ existimaretur.
Apponere sibi prævaricatorem dicebant antiqui, pro eo quod dicimus, *Curavit se per tertium adjornandum*, ut colluderet scilicet. Cic. 2 Philip. 25. Jam vereor, Patres Conscripti, ne (quod turpissimum est) prævaricatorem mihi apposuisse videar. Budæus. conf. Plin. Epist. 3. 9. 30.

Prævaricatrix, īcis. f. Hieron. Procem. Dial. extr. Ambros. Epist. 33. Prævaricatricis conscientiæ reus.

Prævaricatio, ōnis. f. [[illegible]] Plin. 2. Epist. 20. Aliqui prævaricatio est transire dicenda: prævaricatio etiam cursim & breviter attingere, quæ sint inculcanda, infigenda, repetenda. Conf. in ipso verbo. Prævaricatio, in jure. Cic. in Partit. 24. Ut si in reo pecunia absoluto, rursusque revocato, prævaricationem accusator esse definiat, omnem judicii corruptelam ab reo: defensor autem, non omnem, sed tantummodo accusatoris corruptelam ab reo. V. & sq. Idem 3. Qu. frat. 16. Quo die hæc scripsi, Drusus erat de prævaricatione a Trib. ærarii absolutus.
Prævaricationis nomen, significat eum, qui in contrariis causis, quasi varie esse positus videatur. Cic. in Partit. 126 [An Vare? conf. **Prævarus**.
Crimina prævaricationum. Quintil lib. 7. cap. 1. p. 587. Burm.
Absolvere de prævaricatione. V. **Absolvo**.
Concedere quadam prævaricatione aliquid quibusdam. Cic. 2. de Divin. 41. At ego idipsum, quod vir optimus Diogenes Chaldæis, quasi quadam prævaricatione, concedit, nego posse intelligi.
Damnare aliquem prævaricationis. V. **Damno**.
Dicere causam prævaricationis. Cic 8 Fam 8.
Liberari prævaricatione. Cic. pro Cæl. 24. At prævaricatione est Ascitius liberatus. i. e. Crimine prævaricationis.

Prævarus, a, um Adj. Valide Varus, ut vult Isid. Apul. 4. Florid. p. 362. Elmenh. Ut qui diligentissime animadverteret venarum pulsus inconditus vel prævarus. Cic apud Isidor cap. 10 Quidenim tam prævarum?

Præveho, xi, ctum, [[illegible]] ĕre. Prius ducere. Liv. 9 35. Sed equites Romani, prævecti per obliqua campi, quum se fugientibus obtulissent. Idem 24. 44.
Equo prævectus. Sil lib. 7 117.
Impetu quodam & flumine prævehi dicitur oratio, translate. Plin. 1. Epist. 16. Omnia hæc mire placent, cum impetu quodam, & flumine prævehuntur, placent si retractentur. Tacit. 4. Hist. 71. 9.

Prævello, velli, vulsum, ĕre. Laber. apud Diomed. p 369. Aliqua parte prævulserat. Tertull. adv. Gnost. cap. 13. extr.

Prævelo, [[illegible]] āre. Prius operire. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 325.
Flammea sollicitum prævelatura pudorem.

Prævelox, ōcis. Adj. Valde velocem significat. Plin lib. 11. cap. 31. Formicæ odore sollicitatæ provolant, crebroque lacerant, quamvis prævelocibus camelis fugientes.

Prævenio, vēni, ventum, [[illegible]] īre. Ante venire. Liv. 24 21. Ceterum prævenerat, non fama solum, qua nihil in talibus rebus est celerius, sed nuntius etiam ex regiis servis.
Prævenire desiderium alicujus. Liv 8. 16.
Prævenit germinatione arbor. Plin. lib. 16. cap. 26.
Præveniri nota malitiæ. Plin. lib. 11. cap. 52. Oculi quibuscunque sunt longi, maleficos esse indicant. Qui carnosos a naribus angulos habent, malitiæ nota præventi. Candidi pars extenta notam impudentiæ habet. Prioribus & posterioribus verbis declarat Plinius, quid sit præveniri nota malitiæ. Correctiora tamen exemplaria habent, Malitiæ notam præbent.

Præveniens, entis. Partic Ovid. 5. Fast. 548.
Candida Lucifero præveniente dies.
Interposita dictione. Virg 8. Ecl 17.
Nascere, præque diem veniens age Lucifer almum.

Præventus, a, um. Partic. Tacit. 2. Hist 5. Præventamque gratiam intelligit. Ovid. 5. Trist. 4. 32.
Quod non præventum morte fuisse dolet.
Rumore prævento. Claud. 4. Cons Honor.
Præventis pauca dicenda sunt. i. e. Nobis, qui præventi sumus. Paterc. 2. 59. 1.

Præventus, ûs m Mortis præventu. Tertull. adv. Marc. 5. 12.

Præventor, ōris. m. Ammian. 18. 9. Præventores & superventores. Ordines scil. militares.

Præverbia, ōrum. sunt quas vulgo Præpositiones vocamus. Varro lib. 5. de L. L. 8. Spectare, dictum ab antiquo Specio, &c. Consuetudo autem communis, quæ cum præverbiis conjuncta sunt, etiam nunc servant: ut Aspicio, Conspicio, Respicio, Suspicio, Despicio. Sic alibi frequenter. conf. Charis. p. 175.

Præverno, āre. Plin. 18. 26. Sive ante, quando prævernat; sive post, quando hiemat, innumera rusticos cura distringit.

Præverto, ti, sum, ĕre. Activ. & **Prævertor**. ĕris, verti. Depon. Præterire, præcedere, antevertere. Virg 1. Æn 321.
— volucremque fuga prævertitur Hebrum. Pro Prævertit, id est Transit, ut ait Servius. Tacit. 4 Ann. 32. Aut siquando ad itinera præverterent.
Præverti foras. Plaut. Amph. 4. 3. 24.
Aliquem prævertere. Cic. pro Sulla, 46 Nemo unquam me tenuissima suspicione perstrinxit, quem non præverterim.
Cursu pedum prævertere ventos Virg. 7. Æn. 806.
Ipse pedes prævertit volantem equum. Sil. lib. 8. 559.
Fata prævertunt me. Ovid 2. Met. 657.
Prævertere alicui poculum. Plaut. Mil. 3. 1. 58.
Prævertere animos amore, Præoccupare. Virg. 1. Æn. 725.
Prævertere metum supplicii fuga. Liv. 24. 5.
Luctum metus prævertit. Ovid. ad Liv, 397.
Nefas prævertere morte. Senec. Hippol 254.
Præverti aliquid rebus omnibus. Plaut. Merc. 2. 3. 40.
Ergo edepol palles, si sapias, eas, ac decumbas domi.
c. Otium non est: mandatis rebus præverti volo. l 2. Transigere volo prius quæ mihi mandata sunt, quam ut meum curem corpus Familiare est Plauto verbum. Significat autem Prævertere, Aliquid ceteris rebus anteponere, vel magis alicui rei operam dare. Hadrianus Cardinalis, Prævertere & Præverti, non id significat quod Præcedere. sed id quod Præponere, prævenire, sed non suo, immo potius præpostero ac perverso ordine: id est, ut, quod erat in animo, ut postea fieret, fiat antea: & contra, quod ante erat faciendum, postea fiat. Sed id quoque præcipue notandum est, Dativum post se plerumque trahere, ac Deponens idem verbum etiam fieri. Liv. 2. 24. Nec posse, quum hostes prope ad portas essent, bello prævertisse quicquam. Ibid. Ægre impetratum e Tribunis, ut bellum præverti sinerent. Idem 9. 17. ubi V. Gronov.
Prævertere uxorem præ Repub. Plaut. Amph. 1. 3. 30. i. e. Præferre Reipublicæ uxoris consuetudinem.
Prævertere serio, quod dictum est joco. Plaut Amph. 3. 2. 39. i. e. Existimare dictum esse serio.
Prævorti pigritiæ. Al. Pigritiæ. Plaut. Merc. 1. 2. 3. Idem Pseud. 1. 3. 59.
Sed quoniam pietatem amori video tuo prævertere. i. e. Prævalere. conf. Non. 4. 347.
Prævertere aliquid alicui, Præponere. Gell. lib. 4. cap. 3. Jurisjurandi religionem animo atque amori prævertisse, quod jurare a Censoribus coactus esset, uxorem se liberorum quærendorum gratia habiturum.
Sermoni aliquid prævertere. Cic. 1. de Divin. 10. De quibus quid ipse sentiam, si places, exponam; ita tamen si vacas animo, neque habes aliquid, quod huic sermoni prævertendum putes.
Illuc prævertamur, dixit Hor. 1. Serm. 3. 38. quum vellet notare, vitia amicarum corrumpere amatores. Ac si dixisset, Prius erat notandum amatores decipere amicas: sed præpostere dicam de vitiis amicarum. Lambinus sic: Illuc prævertamur, id est ad illud prius veniamus: illud priore loco explicemus de amatoribus, qui amicarum suarum vitiis ita blandiuntur, & ignoscunt, ut etiam interdum iis delectentur, aut certe ea non animadvertant, quam de amicorum officio dicamus. Columel. lib. 3. cap. 7. Non intempestivum est nos ad ea præverti, quæ videntur hunc publicum errorem corrigere posse.

Præversus, a, um. Partic. Præversum fulgur, inquit Festus, quod ignoretur, noctu, an interdiu sit factum

Præveto, vetui, vetitum, āre Ante vetare. Sil. lib. 13. 155.
Prævetitum capitis pœna committere Martem,
Sponte viris. Vetitum enim ante fuerat, ne quis injussu ducis pugnaret sub pœna capitis.

PRÆVEXATUS, a, um. Partic. a Prævexo. Prævexatæ vires. Cæl. Aurel. Acut. 2. 32. Passione prævexatus. Idem Tard. 1. 1.

PRÆVIDEO, vidi, visum, [προορῶ] ēre. Ante videre. Ter. And. 1. 2. 9. Herus est, neque prævideram. Cic. 1. de Divin. 63. Tum meminit præteritorum, præsentia cernit, futura prævidet.
Ictum venientem prævidit. Virg. 5. Æn. 445.
Eloquentia futura in infante prævisa. Cic. 1. de Divin. 77. Ita futura eloquentia prævisa in infante est. In quibusdam exemplaribus legitur Provisa. Ovid. 1. de Ponto, 8. 34.
Cunctaque mens oculis prævidet illa suis. al. Pervidet. [Pervideo, Prævideo, Provideo sæpe confunduntur in MSS.

PRÆVISUS, a, um. Partic. [προορώμενος] ut, Cultros prævisos timet hostia. Ovid. 1. Fast. 327.

PRÆVINCIO, vinxi, vinctum, [προσδέω] īre. Gell. lib. 15. cap. 10. Cum eodem laqueo, qui essent prævincti, efferrentur.

PRÆVIRIDIS, e. Adj. Frontin. de Aquæduct. lib. 1. Stagnino colore prævirid.

PRÆVIRIDANS, antis. Laber. apud Macrob. 2. Saturn. 7.
Cur, cum vigebam membris prævirid antibus, &c.

PRÆVITIO, [προκαταμιαίνω] āre. Ante vitiare. Ovid. 14. Met. 55.
Hunc dea prævitiat, portentificisque venenis
Inquinat. h. e. Circe gurgitem venenis inficit, ante quam Scylla in eum, sese loturus, descendat.

PRÆVIUS, a, um. Adj. [πρόοδος] Quod antecedit. Cic. apud Non. 1. 330.
Alcyon genuit, claris delapsus ab astris,
Prævius Auroræ, Solis, Noctisque satelles. Ex poeta. Ovid. 11. Met. 65.
Nunc præcedentem sequitur, nunc prævius anteit.
Agmina prævia. Stat. 2. Silv. 1. 175.
Turba prævia. Ovid. 1. de Arte Am. 542.

PRÆUMBRO, [προσυσκιάζω] āre. Tegere, caligine offundere, & involvere, inquit Budæus. Tacit. 14. Ann. 47. 2. Fama, in quantum præumbrante imperatoria fastigio datur, clarus. Hic præumbrare dicitur imperatoris fastigium: quia primatium magnitudine superius, splendorem ejus obfuscat: quemadmodum præcelsæ arbores, fulgore in se recepto, alias obscurant inferiores.

PRÆUNGO, [προαλείφω] ěre. Octav. Horat.

PRÆVOLO, [προίπταμαι] āre. Ante volare. Plaut. Mil. 2. 2. 41.
Curamque adhibere, ut prævolet mihi quo tu velis. Cic. 2. de Nat. Deor. 125. Basis autem trianguli, quam efficiunt grues, ea tanquam a puppi ventis adjuvatur, eæque in tergo prævolantium colla & capita reponunt.

PRÆURO, ussi, ustum, [προκατακαίω] ěre. Ante, vel prius urere. Plin. lib. 3. cap. 20. Ceteri fere Lepontios relictos ex comitatu Herculis, interpretatione Græci nominis credunt, præustis intra sinus Alpium nive membris. h. e. Valde vel admodum ustis: vel quorum primores partes erant ustæ.

PRÆUSTUS, a, um. Partic. [προκεκαυμένος] Ante ustus. Liv. 1. 32. Ut Fecialis hastam ferratam, aut sanguineam præustam, ad fines eorum ferret. h. e. Cujus extremitas erat ustulata. Virg. 7. Æn. 524.
Stipitibus duris agitur, sudibusve præustis.

PRÆUT, V. Præ ut, in PRÆ.

PRAGMA, ătis. n. [πρᾶγμα] Latine dicitur Actio, Res, sive negotiatio. Plaut. Cas. 3. 6. 9. Significat inter alia & Litem, ut apud Latinos Negotium. Hinc

PRAGMĂTICUS, a, um. Adj. [πραγματικός] Negotialis dicitur. Pragmatici, erant homines quidam forensis professionis, qui causarum actores, interdum juris ignaros monebant, juris responsa, formulasque actionum subministrantes, quasi admonitores postici, dicendorumque suggestores, quum ad juris disceptationem ventum erat. V Quintil. lib 12 cap 3. p 1066. Burm. Cic. 1. de Orat. 198. Itaque, ut apud Græcos infimi homines, mercedula adducti, ministros se præbent in judiciis oratoribus, ii qui apud illos πραγματικοὶ vocantur: sic in nostra civitate contra &c. Et rursus 1. de Orat. 253. Itaque illi disertissimi homines ministros habent in causis Jurisperitos, quum ipsi sint peritissimi, qui, ut abs te paulo ante dictum est, pragmatici vocantur. Inde illud Juven. 7. Sat. 123.
— si contigit aureus unus:
Inde cadunt partes in fœdera pragmaticorum. Olim igitur pragmaticis forum Romanum non utebatur: postea uti cœpit: ut ex Satirici dicto ostenditur. Hactenus Budæus. Martial. lib. 12. 73.
Frumentum, milium, ptisanamque, fabamque solebas
Vendere pragmaticus, nunc emis agricola. [Gloss. Gr. Lat. Πραγματικὸς, Negotiosus, forensis, rerum peritus. conf. Suid.
Pragmatici homines. h. e. Rebus gerendis exercitati. Cic. 2. Att. 20 pr. Pompejus amat nos, carosque habet. Credis? inquies. Credo: prorsus mihi persuadet. Sed quia, ut video, pragmatici homines omnibus historiis, præceptis, versibus denique cavere jubent, & vetant credere: alterum facio, ut caveam: alterum, ut non credam, facere non possum. [Al. Historicis præc. Sed quid illa? & quo in Denique, tam paucis colis?
Pragmaticus ad verbum Negotialis dicitur a Quintil. lib. 3. cap. 6. Apud Dionysium Halicarnas. differt a Theoretico. conf. in PRAXIS.
Pragmatica sanctio, est Quæ a principe conceditur, adhibita causæ cognitione, in modum sententiæ, vel ad alicujus universitatis preces. l. ultim. De divers. rescript. lib. 1. C. Dicta autem est Pragmatica sanctio, quod per eam a supremo atque ordinario judice discedatur, & omnia pragmaticorum arbitrio terminentur. Perottus. conf. Cæl. Rhodig 25. 22.
Pragmaticum quid. Cic. 14. Att. 3. Tu si quid pragmaticon habes, scribe. h. e. Quod in Repub. gestum sit, inquit Budæus.

PRAGMATICĀRIUS, i. m. Pragmaticarii a Pragmaticis, de quibus in dict. præced. satis dictum est, multum differunt. Erant enim sacris scriniis Principis adhibiti, & Pragmaticis sanctionibus &c. V. l. 7. C. de divers. rescript. & l. 12. C. de vectig. & commiss. & l. 8. de prox. sacr. scrin. Gother. de Off. Dom. Aug. Rhodig Ant. Lect. 25. 22. vel Lex. Pitisc.

PRAMNION, i. n. Gemma, & morion dicta. Plin. 37. 10.

PRAMNIUM Vinum, [πράμνιος οἶνος] Generosi vini genus, quod in Smyrnæorum agro nascebatur juxta delubrum matris deûm, etiam Homeri carmine celebratum. Auctor Plin. lib. 14. cap 4.

PRANDIUM, i. n. [ἄριστον] ab edendo dicitur, quasi Peredium: Cibus qui ante meridiem sumitur. Hinc a πρὸ & ἔδειν, ut vult. Plutarch. in Sympos 8. Problem. 6. Vel dicitur quasi Parandium, quia debemus accipere quod paratum est. Isidor. 20. 2. vel Quia pransi iterum ad opus sunt parati. V. Jul. C. Scal. Poet. 1. 5. conf. Voss. Etymol. [Puto verbale esse a Prandeo. Quod forsan ex πρὸ & ἐδεῖν.
Prandium ex Græco dictum est. Nam meridianum cibum cœnam vocabant. Festus, si recte apud eum legitur. H. St. Pauli verba sunt, sed Mutilata.
De prandii tempore Suet. in Vitell. cap. 13. Epulas trifariam semper, interdum quadrifariam dispertiebat, in jentacula, & prandia, & cœnas, comessationesque.
Apparatus prandiorum. Cic. 2. Philipp. 101.
Abstemium prandium, In quo nihil vini potatur. Gell. lib. 13. cap. 29.
Caninum. V. CANIS.
Passerinum. V. Turneb. Advers. 29. 23.
Plebeja. Pers. 5 Sat. 18.
Accurare prandium. V. ACCURO.
Adducere ad prandium. V. ADDUCO.
Commemorare prandia & cœnas alicujus. Cic. 3. Verr. 49.
Conficere. V. CONFICIO.
Curare. V. CURO.
Finire prandia nigris moris. Hor. 2. Serm. 4. 22.
Opsonare. V. OPSONO.
Ornare. V. ORNO.
Prandere calidum prandium. V. CALIDUS.
Videre alicui. Cic. 5. Att. 1. Quod antecesserat Statius, ut prandium nobis videret.
Vocare vulgo ad prandium aliquos. Cic. pro Muren. 72.
Oresti nuper prandia in semitis magno honori fuerunt. Cic. 2. Off. 58. [Populo data sc. conf. Suet. Cæs. 38. Tiber. 20.
Prandium, non fuisse solitum cibum antiquis, ex sequentibus apparet. Cels. in præf. extr. lib. 1. Famem facilius fert adolescens, quam puer, &c. facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus. Eodem pertinet id quod dicit lib. 1. cap. 3. de hieme loquens, Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum, sine carne, sine potione sumere.
De prandiis eorumque hora, V. Marcil. ad Hor. 1. Epist. 2. 30. conf. item Lex. Pitisc.

PRANDIŎLUM, i. n. dimin. [ἀρίστιον]

PRANDICULUM, i. n. [ἀριστίδιον] Festus, Prandicula antiqui dicebant, quæ nunc jentacula. conf. Voss. Etym.

PRANDEO, prandi, & pransus sum, [ἀριστάω] ēre. Prandium sumere. Plaut. Rud. 4. 2. 33.
Sed hic rex cum aceto pransurus est & sale, sine bono pulmento.
Cic. 5. Att. 1. Sed prandimus in Arcano. Hor. 2. Serm. 3. 245.
Luscinias soliti impenso prandere coemptas.
Olus prandere. Hor. 1. Epist. 17. 13.
Tesseram vesperi per castra dedit, ut ante lucem viri equique curati & pransi essent. Liv. 28. 14. conf. Gell. 2. 25. & Borrich. Cogit. p. 279.

PRANSUS, a, um. Partic. [ἀριστήσας] Hor. 1. Serm. 6. 127.
Pransus non avide.
Ducis pransi, poti, oscitantis inscitia. Cic. pro Milon. 57.
Pransi, inquit Nonius 6. 59. non solum, Qui pranderent, dicuntur, sed etiam Quibus nihil desit. Varro, Quare, ô Marce, pransum ac paratum esset, hoc minime oportet.

PRANSOR, ōris. m. [ἀριστητής] Qui prandet, aut qui invitatus est ad prandium. Plaut. Menæch. 2. 2. 2.
Bonam anteponam prandium pransoribus. Macrob. 3. Saturn. 6.
Cum jam manus pransores lavarent.

PRANSŌRIUS, a, um. Adj. [ἀριστητήριος] unde Pransorium candelabrum, apud Quintil. lib. 6. cap 3.

PRANSĬTO, [ἀριστίζομαι] āre. frequentat. Plaut. Asin. 1. 1. 18.
Ubi flent nequam homines, qui polentam pransitant. Eruditi fere omnes contra fidem exemplarium, Pinsitant esse scribendum contendunt: quum præsertim sequatur, Ubi sit polenta te fortasse dicere. Turnebus contra, Pransitant retinet: hac ratione, quod putet molitores servos, non pane, sed polenta nutritos fuisse in pistrino: vel potius miseros illos pistores, inter agendas molas, quam famelici essent, furtim solitos esse de polenta, id est de hordei farina esitare. Quæ causa frequentationis Plauto fuit, ut Pransitare potius, quam Prandere diceret: etsi desiderandi potius videri possit. ut sit Pransitare, Prandere cupere. Hæc ille, & pluribus, ut videre poteris. Vitruv. 8. 3. Accumbentes viatores pransitare solent. conf. Macrob. 3. Saturn. 15.

PRANSITANS, antis. Lamprid. Heliog. cap 27. Pransitans & cœnitans.

PRAPEDION, & PRAPADILON, i. n. Flammula Veneris. Apul. de Herb. cap. 7. [An Prapidion, πραπίδιον;

PRASIÆ, [Πρασιαί] Oppidum maritimum fuit in ora Laconica, non procul ab ostio Inachi fluminis. Thucydides lib. 2. Belli Peloponnesiaci. V. Steph. Suidæ est oxytonum Πρασιαί.

PRASIĀNUS, a, um. Adj. ut, Prasiana gens. Plin. lib. 6. cap. 22.

PRĂSINUS, a, um. Adj. [πράσινος] ut, Prasinus color, [πράσινον χρῶμα] viridis ad similitudinem porri. Nam πράσον, Latine Porrum dicitur. Hinc Vestes e viridi lana, Prasinæ dicuntur. Martial. lib. 10. 29.
De nostra prasina est synthesis empta toga. Plaut. Prasina, coccina, tyria, focale, soccos, monilia amisit.
Prasina viriditas. Cassiodor. 10. Epist. 12.
Prasina fascia involvere. Petron. cap. 64.
Prasina agitatorum factio, qui & ipsi Prasini. Suet. Calig. cap. 55. & Neron cap. 22. V. Factio, in FACIO.

PRASINUS, i. m. equus Commodi, cui mortuo, sepulcrum in Vaticano sumptuosissimum fecit princeps: sicut olim Bucephalo suo fecerat Alexander. Alex. Alexandrinus lib. 6. cap. 14. [Sed potius Volucri nomen ei equo, cursori Prasinæ, fuit. V. Capitol. Vero cap 6.

PRASINUS, Gemma. Tertull. S. Cypr. de Judic. cap. 8.
Inde nitet prasinus, illinc carbunculus ardet. [Zmaragdum fortasse intelligit. An Prasius legendum?

PRASINĀTUS, a, um. Adj. Prasina indutus. Petron. cap. 28. In aditu ipso stabat ostiarius prasinatus, cerasino succinctus cingulo.

PRASIANUS, a, um. Adj [πρασιανός] Qui prasinæ factioni favet. Erant enim Aurigæ, qui in certamen curule descendebant, per factiones divisi, quas suo quamque nomine a colore vocabant. Antoninus Imperator in vita sua lib. 1. §. 5. παρὰ τοῦ τροφέως, τὸ μήτε πρασιανὸς, μήτε βενετιανὸς, μήτε παλμουλάριος, ἢ σκουτάριος γενέσθαι. Ex Turneb. Meminit etiam Plinius Secundus lib. 9. Ep. 6 spectatorum, qui in Circensibus panno & coloribus favent his verbis, Nunc favent panno, pannum

Digitized by Google

pannum amant, & in ipso cursu, medioque certamine, hic color illuc, ille huc transfertur. V. & Petron. cap. 70. Gataker. ad Antonin. & Factio supra in FACIO.

PRASINIĀNUS, a, um. Adj. Idem. Jul. Capitol. in Vero, cap. 6. Populus Prasinianorum. [Formatur a Prasino, Prasianus Græcum est.

PRĀSIUM, ĭ. n. [Πράσιον] Herbæ nomen Galeno lib 8 de Simplicium medicam. facult. cap. 65. Marrubii speciem Dioscorides statuit lib. 3. c. 119.

PRĀSIUS, i. m. [πράσιος] Gemma quædam e viridantium genere. Plin. lib. 37. cap. 8. conf. PRASINUS.

PRASŎĪDES, [πρασοειδὴς] Gemma est ex genere Topaziorum, a porri colore nomen habens. Nam πρασοειδὴς Græcis idem est quod Porraceus. Plin. lib. 37. cap. 8.

PRASON, i. n. [πράσον] aliis nominibus Phycos & Zoster, frutex est marinus, foliis latis, colore viridi, de quo Plin. lib. 13. cap. ultimo.

PRASOPIOS, Pagus, quem præterlabitur Phlius fluvius, non procul ab Heraclea Trachinia. Strabo lib. 8. [Immo Parasopii, Παρασώπιοι, ab Asopo.

PRĀTUM, i. n. [λειμών] dicitur, auctore Ulpiano, De verbor. significat. in quo ad fructum percipiendum falce duntaxat opus est: ex eo quod paratum sit ad fructum capiendum. Columel. lib. 2. cap. 17. Et ideo necessarius ei cultus est agri, cui veteres Romani primas in agricolatione tribuerunt partes: nomen quoque indiderunt ab eo, quod protinus esset paratum, nec magnum laborem desideraret.
Prata dicta ab eo, quod sine opere parata. Varro de L. L. 4. 4. Sed V. Voss. Etymol.
Prata etiam dicuntur quæ nunc Viridia, ut plurimum buxo & lauro frequentata.
Viriditas pratorum. Cic. de Senect. 57.
Instar triginta jugera prati. Catul. 112. 1.
Arida. V. ARIDUS.
Asia. Virg. 1. Georg. 384. V. ASIUS.
Crocea, Florida. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 273.
Florida & gemmea. Plin. lib. 5. Epist. 6. ad Apollinarem.
Floridior prato, Galatea. Ovid. 13. Met. 790.
Mollia. Virg. 2. Georg. 384. Idem 10. Ecl. 42.
Novella. Ovid. 2. de Arte Am. 698.
Viride pratum. Ovid. 1. Met. 297.
Cædere prata. Plin. lib. 18. cap. 28. pr.
Carpere prata fuga. V. CARPO.
Cratire pratum. Plin. lib. 18. cap. 28. pr. V. CRATIO.
Irrigare jugera prati. Cic. 3. Q. frat. 1.
Ludere aperto prato. Senec. Herc. fur. 2.
Pascit ovis pratum. Ovid. 1. Fast. 204. Plin. l. c.
Renovare vel restituere pratum. Columel. lib. 2. cap. 18. & Plin. lib. 18. cap. 28. Ibid. Rigare, Secare, Senescere, Serere, &c.
Sicilire pratum. Varr. 1. de R. R. 49. extr.
Suberat area gramineo viridissima prato. Ovid. 3. Amor. 5. 5.
Subsecare prata tenerrima. Ovid. 1. de Arte Am. 299.
Verrere pratum pectine. Ovid. 4. Fast. 695.
 Hæc modo verrebat cum raro pectine pratum. Emendata exemplaria legunt.
 Hæc modo verrebat stantem tibicine villam.
Albicant canis pruinis prata. Hor. 1. Carm. 4. 4.
Convestiuntur herbis prata. V. CONVESTIO.
Germinant prata læta viridi facie. Senec. Herc. fur. 9.
Obducta situ vetustatis prata. V. OBDUCO.
Rigent prata. Hor. 4. Carm. 12. 3.
Rubeant ante novis quam prata coloribus. Virg. 4. Georg. 306.

PRATŬLUM, i. n. [λειμώνιον] dimin. apud Plin. 5. Epist. 6. ad Apollinarem. Cic. 12. Att. 6. Pro isto asso sole, quo tu abusus es in nostro pratulo.

PRATENSIS, e. Adj. [λειμώνιος] Quod est ex prato. Columel. lib. 6. cap. 3. Pratense fœnum. Plin. lib. 21. cap. 8. Pratenses flores.
Fungi pratenses. Hor. 2. Serm. 4. 20.

PRĀVUS, a, um. Adj. [πονηρὸς, στρεβλὸς] Quod non est rectum.
Rectum & Pravum, contraria. Cic. 1. Acad. 19. Quid rectum in oratione, pravumve.
Artus in pravum elapsi. V. ARTUS.
Distortum & Pravum. Cic. 4. Tusc. 29. Non omne vitium partes habet dissentientes: ut eorum qui non longe a sapientia absunt, affectio est illa quidem discrepans sibi ipsa, dum est insipiens, sed non distorta, nec prava.
Recta prava faciunt. Ter. Phorm. 5. 2. 6.
Talis pravis fultus. Hor. 1. Serm. 3. 48.
Pravo naso vivere. Hor. in Arte Poet. 36.
Regula prava. Lucret. lib. 4. 516.
Pravus sæpissime ad animum refertur; ut, Pravi mores. Ter. Adel. 5. 8. 21.
 Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alienum a vita mea
 Videtur, si vos tantopere istuc vultis, fiat.
Malum, pravumque ingenium hominis. Plin. 3. Epist. 9.
Pravus & Perversus. Cic. pro Rosc. Com. 30. Nihil ab hoc pravum & perversum produci posse arbitrabantur.
Ambitio prava. Hor. 1. Serm. 6. 51.
Stultitia. Hor. 1. Serm. 3. 220.
Pravus, dicitur Senecæ non improbus, nec malus; sed Præfractus; lib. 1. de Ira 16. Cn. Piso vir fuit memoria nostra integer, sed pravus, & cui placebat pro constantia rigor.
Pravus majus est, quam Depravatus. Cic. 2. de Fin. 33. Bestiarum vero nullum judicium puto; quamvis enim depravatæ non sint, pravæ tamen esse possunt. Depravatus enim est tantum animi, quo bestiæ carent: Pravus autem & corporis & animi.
Terras pravi. Virg. 4. Æn. 188.
Prava jubentium ardor civium. Hor. 3. Carm. 3. 2.
Obnoxius pravis. Hor. 2. Serm. 7. 8.
Compar. Quo pravius nihil esse possit. Cic. 3. Tusc. 33.
Superl. Tacit. 15. Ann. 19. Prævaluerat ea tempestate pravissimus mos.

PRAVE, Adv. [πονηρῶς, στρεβλῶς] cui Recte opponitur. Cic. 2. de Fin. 25. Quia quod bene, id recte, frugaliter, honeste: ille porro male, prave, nequiter, turpiter cœnabat.
Prave colere religiones. Liv. 1. 32.

Prave facta, Peccata. Cic. 1. Acad. 26. Recte facta sola in bonis actionibus ponens: prave, id est peccata, in malis.
Superl. Pravissime adhuc tutus fuit. Sallust. Fragm. 1. cap. 3.
Pravissime religiones suscipere. Lactant. lib. 2. pr.

PRĀVĬTAS, ātis. f. [πονηρία, φαυλότης] Obliquitas, mala & perversa alicujus rei constitutio & compositio. Columel. lib. 4. cap. 20. Pravitas staminum. Cic. 4. Tusc. 29. Vitium, quum partes corporis inter se dissident: ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas.
Corporis pravitates si erunt perinsignes, an habebunt aliquid offensionis: animi deformitas non habebit? Cic. 1. de Legib. 51.
Pravitas & Imminutio corporis. Cic. 5. de Finib. 47. Si pravitatem imminutionemque corporis propter se fugiendam putamus, cur non etiam ac fortasse magis propter se formæ dignitatem sequamur?
Deformitas & pravitas. Cic. 1. de Orat. 156. Intuendi nobis sunt, non solum oratores, sed etiam actores: ne mala consuetudine ad aliquam deformitatem pravitatemque veniamus.
Pravitatem oris alicujus imitari. Cic. 2. de Orat. 91. Fusios nervos in dicendo C. Fimbriæ, quos tamen habuit ille, non assequitur: oris pravitatem, & verborum latitudinem imitatur. [An Si quos?
Inemendabilis pravitas. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Pravitas, [κακία] pro Malitia. Cic. 4. Acad. 26. Tamenne in ista pravitate perstabitis?
Pravitatis patroni. Varr. de L. L. lib. 8. 17. Inductis non tam irascendum, quam hujusce pravitatis patronis. Al. Indoctis. De iis qui veterem loquendi usum contaminant.
Animi pravitas. Q. Cic. de Petit. Consul. 31. Dans operam, ut de illa animi pravitate deducas.
Animi pravitates recte vitia dicuntur. Cic. in Parad. 3.
Afferre pravitati interitum. Cic. 2. de Fin. 27. Qualis ista philosophia est, quæ non interitum afferat pravitati, sed sit contenta mediocritate vitiorum?
Erroribus pravitatis mentes Ægyptiorum imbutæ. Cic. 5. Tusc. 78.
Perstare in pravitate sua. V. PERSTO.

PRAXASPES, is. m. [Πρηξάσπης] nobilis Persa, qui Smerdim Cambysis fratrem jussu regis occidit, cujus facinoris conscientia adductus, postea in maximo Persarum conventu, ex editissima turre se præcipitem dedit. Herodot. lib. 3.

PRAXIBŬLUS, i. m. [Πραξίβουλος] Atheniensium magistratus, seu Archon, cujus meminit Plin. lib. 33. cap. 7.

PRAXĬDĬCA, es. f. [Πραξιδίκη] Deæ nomen, cujus, non statuam integram, sed caput tantum in templis dedicabant. Hanc Mnaseas Soteris uxorem facit, eandemque sororem, Concordiæ & Virtutis matrem. Suidas. q. V. Stephanus in Κραγός, Praxidicam Nympham fuisse tradit, quæ ex Tremilete Cragum peperit, a quo Lyciæ mons nomen accepit.

PRAXIDĬCUM, i. n. Liber vel Tragœdia Accii, cujus meminit Plin. 33. 7.

PRAXILLA, æ. f. [Πράξιλλα] Sycionia poetria, quæ Adonidem induxit ab inferis interrogatum, quid pulcherrimum apud superos reliquisset; respondentemque, Solem, cucumeres, mala. Hinc Proverbium, Stupidior Praxillæ Adonide, quia nullius judicii Adonis cucumeres & mala cum sole composuit. V. Chiliad.

PRAXIS, eos. f. [πρᾶξις] a πράσσω, Ago, Actionem significat. Cic. 14. Att. 19. Facere magnam praxin Dolabellæ. & mox, Tibi assentior, majorem praxin ejus fore, &c. adde Petron. cap. 39. & Quintil. 3. 6. Hinc

PRACTĬCUS, a, um. Adj. [πρακτικὸς] quasi Activus, & qui actu ipso aliquid perficit. Hinc, Artes dictæ sunt quædam Practicæ, quæ in exercitatione & ipsa actione consistunt: diversæ ab illis, quæ Theoreticæ, id est Speculativæ dicuntur. De utrisque Quintil. lib. 2. cap. 18. V.

PRAXĬTĔLES, is. m. [Πραξιτέλης] Statuarius, marmore nobilitatus duplici Venere, Gnidia & Coa: Natus est in Græcia Italiæ ora, civitate Romana donatus. Scripsit, teste Varrone, quinque volumina nobilium operum in toto orbe. V. Plin. lib. 7. cap. 38: 34. 8: & 36. 5. Propert. lib. 3. 9. 16.
 Praxitelem Parius vindicat arte lapis.
Laborifer Praxiteles. Stat. 4. Silv. 6. 27.

PRAXITĔLĬUS, a, um. Adj. [Πραξιτέλειος] Cic. 2. de Divin. 48. Quasi non potuerit id evenire casu, & non in omni marmore necesse sit inesse vel Praxitelia capita. Illa enim ipsa efficiuntur detractione, neque quicquam illuc affertur a Praxitele, &c.

P R E

PRECARIUS, PRECATOR, &c. V. mox in PRECOR, post PRECES.

PRĒCIÆ [πρώιμοι σταφυλαί] Uvæ, apud Virgilium leguntur, 2. Georg 95.
 Purpureæ, preciæque, & quo te carmine dicam,
 Rhætica? Ubi Servius; Preciæque: hæ cito maturescunt: unde & preciæ dictæ sunt, quasi præcoquæ, quod ante alias coquantur.

PRĒCIAE, dicebant, qui a Flaminibus præmittebantur, ut denuntiarent opificibus, manus abstinerent ab opere, ne si vidisset sacerdos facientem opus, sacra polluerentur. Festus. Al. Præciæ. q. V.

PRĒCIS, i, em, e. f. [δέησις, ἱκεσία] pluraliter Preces, um, ibus. ab antiquo Prex. Quintil. lib. 3. cap. 10. Hac illi opus est occasione, ne eum talium precum pudeat.
Nullus locus preci. Ter. Andr. 3. 4. 22.
 Nihil est preci loci relictum: jam perturbavi omnia. Idem Phorm. 3. 3. 14.
Tempus aptare precibus. Ovid. 2. de Pont. 2. 69.
Preces & Vota. Cic. pro Planc. 97. Eorum preces & vota de meo reditu exaudiens, Dyrrhachium, quod erat in fide mea, petere contendi.
Preces & Gratulationes. Cic. 6. Verr. 94. In precibus & gratulationibus, non solum id venerari, verum etiam id osculari solent. De simulacro Herculis.
Blandæ juventus preces. Hor. 4. Carm. 1. 8.
Docta prece blandus. Hor. 2. Epist. 1. 135.
Exiguæ preces. Ovid. 1. de Arte Am. 440.
Graves. Propert. lib. 1. 6. 6.

Humiles. Claud. 3. de Rapt. Proserp. 295.
Infructuosæ. V. INFRUCTUOSUS.
Irritæ. V. IRRITUS.
Longæ. Cic. ad Brut. 13. Noli exspectare longas preces, intuere me ipsum, qui, &c.
Omnibus precibus aliquid petere. V. OMNIS.
Pudicæ. Ovid. 1. Epist. 85.
Sacrificæ. Senec. Med. 2.
Accipere preces. V. ACCIPIO.
Accipere superbius alicujus preces. Tacit. 2. Ann. 37.
Addere precibus lacrimas. Ovid. 4. Epist. 175.
Addere minas precibus. Ovid. 2. Met. 397.
Adduci precibus. V. ADDUCO.
Adire templa castis precibus. Senec. Hippol. 2.
Adhibere preces. V. ADHIBEO.
Admittere preces. V. ADMITTO.
Admovere. V. ADMOVEO.
Agitare alicujus animum precibus. Quintil. lib. 4. cap. 1. Cujus animus spe, metu, admonitione, precibus, vanitate denique, si id profuturum credimus, agitandus est. De judice.
Ambire aliquem sollicita prece. Hor. 1. Carm. 35. 5.
Annuere precibus. Ovid. 8. Met. 352.
Assentire justis precibus. Ovid. 3. Met. 406.
Audire preces. Cic. in Pison. 43.
Aversari preces. V. AVERSOR.
Blandiri alicui precibus. Ovid. 2. de Arte Am. 527. Al. Postibus.
Carent fine vanæ preces. Ovid. 3. de Pont. 7. 2.
Cedere precibus alicujus. V. CEDO.
Cogere aliquem prece. Hor. 1. Epist. 9. 2.
Complecti preces. Ovid. 10. Met. 482.

> Atque inter mortisque metus, & tædia vitæ,
> Est tales complexa preces: O si qua favetis, &c. i. e. Tales preces concepit, sic oravit.

Concipere preces per nova vota. Ovid. 3. Amor. 7. 44. Idem 14. Met. 365.

> Concipit illa preces, & verba precantia dicit.

Concipere caducas preces. Ovid. 1. Fast. 182.
Vide in CONCIPIO ex Seneca. H. St.
Consumptis precibus violentam transit in iram. Ovid. 8. Met. 106.
Decurrere ad miseras preces. Hor. 3. Carm. 29. 59.
Deduci oportere ostendimus, nec prece, nec pretio, nec gratia, nec simultate a via recta. Auctor ad Heren. lib. 3. 4.
Demittere se in preces humiles. Claud. de Rapt. Proserp. 3. 295.
Descendere ad preces. Senec. Hippol. 5.
Descendere in preces. Virg. 5. Æn. 782.
Despuere preces alicujus, Contemnere. Catul. ad Licinium, 48. 18.
Dare preces. Valer. 2. Argon. 336.

> — date vina precesque.

Dare preces alicui. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Dare manus precibus. Ovid. 3. Fast. 688.
Erubescere preces, dicitur is, quem pudet precari. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 67.
Excipere preces blandas molliter. Ovid. 1. de Arte Am. 710.
Exposcere pacem precibus. Virg. 1. Æn. 261.
Extendere preces. V. EXTENDO.
Fatigare aliquem prece. Hor. 1. Carm. 2. 26. Precibus Liv. 1. 11. pr.
Ferre preces alicui, Precari aliquem. Virg. 8. Æn. 60.
Flectere supplici prece. Senec. Herc. furen. 7.
Flecti precibus. Virg. 2. Æn. 689.
Frangi precibus. Ovid. 1. Epist. 85.
Fundere preces. Virg. 5. Æn. 234.
Immiscere preces. Virg. 10. Æn. 153.
Impetrare precibus salutem alicui. Cic. ad Brut. 16.
Implorata prece Pollucis. Catull. ad Mallium, 66. 65.
Indulgere precibus. V. INDULGEO.
Movere preces solennes finis est voce. Ovid. 4. Fast. 628.
Moveri prece. Ovid. 7. Epist. 3.
Obliquare preces, est Per ambages aliquid rogare, ut solent qui rem vel inhonestam, vel factu difficilem impetrare volunt. Stat. 3. Theb. 382.
Occurrere in precibus. Cic. 1. de Nat. Deor. 36. Nihil sentiens deus, qui nunquam nobis occurrit, neque in precibus, neque in optatis, neque in votis.
Orare per precem. Plaut. Capt. 2. 1. 47.
Peragere preces. Ovid. 5. Fast. 680.

> Et peragit solita fallere voce preces. h. e. Eadem voce preces peragit & precatur mercator Deum, qua & fallere consuevit emptorem.

Petere precibus ut aliquid fiat. Cic. pro Sull. 55. Litteræ sunt Fausti, per quas ille precibus a Sulla petit, ut emat gladiatores.
Petere aliquid infimis precibus. Liv. 8. 2. V. INFIMUS.
Petere aliquid tacita prece. Hor. 1. Epist. 14. 14.
Placare prece cælites. Senec. Agamemn. 7.
Placare precibus divinum numen scelere violatum. Cic. pro Domo 140.
Poscere aliquid emaci prece. Pers. 2. Sat. 3.
Precari preces bonas, V. PRECOR.
Prosequi aliquem prece. Hor. 4. Carm. 5. 33.
Repugnare precibus. Ovid. 11. Met. 239.
Resistere precibus. Senec. Hippol. 8.
Retentare preces, Iterum precari. Ovid. 14. Met. 382.
Scribere cum magna prece. Cic. 11. Att. 15. Quintus, non modo non cum magna prece ad me, sed acerbissime scripsit.
Spretæ. Ovid. 2. Met. 701.
Succumbere precibus. Ovid. 3. Epist. 91.
Sum totus, vel Est in prece. Ovid. 6. Fast. 252.
Tentare precibus. Ovid. 2. Amor. 3. 17.
Tollere preces, Desinere precari. Ovid. 3. Fast. 198.
Vinci precibus. Senec. Hippol. 2.
Vocare aliquem precibus. Virg. 7. Æn. 133.
Uti prece. Cic. 2. de Invent. 22. Si prece & obsecratione humili ac supplici utemur
Preces, pro Exsecrationibus diris. Cæs. 6. Bell. Gall. cap. 30. Cativulcus rex dimidiæ partis Eburonum omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui ejus consilii auctor fuisset, taxo se exanimavit.
Detestari aliquem hostili prece. Ovid. 15. Met. 505.

> Hostilique caput prece detestatur euntis.

Iratis precibus urgere. Hor. 2. Serm. 6. 30.
PRECĬCULÆ, arum. f. pl. dimin. Symmach. Auctar. Epist. 14.
PRECĀRIUS, a, um. Adj. [ἐπιδανειστός] est, ut ait Ulpianus De verbor. signific. l. Pratum; Quod precibus petenti utendum conceditur tam diu, quamdiu is qui concessit, patitur. V. eundem Ulpian. D. de precario. Hinc
Precarium, Quod non nostri juris est, sed alieni. Sen. de Tranqu. anim. cap. 11. pr. Non mancipia tantum possessionesque & dignitatem, sed corpus quoque suum & oculos & manum & quicquid est cariorem vitam facturum, seque ipsum inter precaria numerat (sapiens) vivitque ut commodatus sibi, ut reposcentibus sine tristitia, redditurus.
Anima precaria. Tacit. 1. Ann. 42. Neque precariam animam inter infensos trahere.
Auxilium precarium, non justum, ferre. Liv. 8. 35. I. e. Precari pro aliquo, non patrocinari. Sic exponit Budæus.
Castitas precaria. Senec. in 2. Declamat.
Forma. Ovid. 9. Met. 76. De Acheloo, sub anguis forma certante cum Hercule,

> — quem forma precaria celat. i. e. Aliena. Precarium enim dicitur, quod precibus alicui utendum conceditur tantisper, dum is, qui concessit, repetat. *Forme empruntée.*

Honor precarius est, Qui ad arbitrium ejus amittitur, qui donavit. Budæus.
Imperium. Tacit. 1. Hist.
Jus non precarium parendi. Tacit. de Suionibus. Germ. 44.
Libertas. Liv. lib. 39. 37.
Opem non orare precariam, sed pro debita petere. Liv. 3. 47.
Quæstus. Cic. ad Octav. extr. Cujus avus fuerit argentarius, astipulator pater, uterque vero precarium fecerit quæstum.
Regnum precarium. Curt. 5. 8. 12.
Salus. Cic. ad Brut. 16. Nempe quia postulabat hæc, salutem abs se peti precariam, nos, &c.
Spiritus precarii dicitur esse homo a Seneca, lib. De consol. ad Marciam, cap. 11. quasi Commodati, & quem ea lege accepimus, ut reddamus quum primum reposcet qui commodavit. conf. Anima. Sic &
Vita. Tacit. 4. Hist. 76.
Usuram si precariam vocis sumeres. Apul. lib. 7. extr. verba fiunt ad asinum. h. e. Si usus vocis tibi ad tempus concederetur, ut loqui posses?
PRECARIO, [τῷ δεῖσθαι] nomen, ipsa terminatione ablativi, pro Adverbio accipitur. Ulpian. l. 2. Ait præt. §. 3. Habere. lib. 43. D. t. 26. de Precario. Precario habere videtur, qui possessionem corporis vel juris adeptus, ex hac solummodo causa, quod adhibuit preces, & impetravit, quod sibi possidere aut uti liceat. Veluti, inquit Gajus in l. seq. si me precario rogaveris per fundum meum ire, vel agere liceat: vel ut in tectum meum stillicidium, vel tignum in parietem immissum habeas. V. tot. tit. Auctor de Vir. illust. cap. 7. Servius Tullius quasi precario regnare cœpit: sed recte imperium administravit. Cic. pro Cæcin. 92. Ne id quidem satis est, nisi docet ita se possedisse, ut nec vi, nec clam, nec precario possederit.
Precario mox præfuit. Tacit. Agric. 16. 5.
Mori præstat, quam precario imperatorem esse. Curt. 9. 2. extr.
Seu vi, seu clam, seu precario. Ter. Eun. 2. 3. 27.
Petere precario. Plaut. Amph. prol. 24.
Precario rogare. Cic. 7. Verr. 59. Quo tempore, in tanta inopia navium, tantaque calamitate provinciæ, etiamsi precario essent rogandi, tamen ab his impetraretur.
PRECAURUM, i. n. pro Sacrario seu templo domestico apud Petron. cap. 30. V. Barth. in Claud. de Consul. Honorii 4. 3. Sed lectio dubia.
PRĔCOR, [δέομαι, εὔχομαι, ἱκετεύω, προσεύχομαι] ari. Accusativo junctum, significat Orare. Plin. in Paneg. Atque hoc magis incensi sumus ut precaremur, ne quando tibi non eadem causa lacrimarem.
Colere, precari, venerarique deos solemus. Cic. 1. de Nat. Deor. 120.
Deos precari, atque ab iis auxilium petere. Cic. 6. Verr. 71.
Precari, implorare, & venerari deos, ut urbem defendant. Cic. 2. in Catil. 29.
Numen cæleste precari. Ovid. 1. Met. 367.
Numina Palladis. Virg. 3. Æn. 543.
Precari bonas preces. Cato R. R. cap. 134.
Precor, quæso, & obtestor vos. Cic. pro Domo 144. Deos alloquens.
Parce precor, precor. Hor. 4. Carm. 1. 2. Venerem alloquens.
Pro aliquo precari. Ovid. 3. Met. 614.
Precari ad deos. Liv. 38. 43. Quos adorent, ad quos precentur & supplicent, Ambraciensibus non superesse.
Animo & voce precari aliquid. Ovid. lib. 2. de Pont. 6. 17. Subaudi A diis.
Scientia peregrina & externa, mente domestica & civili deos precari. Cic. pro Corn. Balb. 55. Sacra pro civibus civem facere voluerunt, ut deos immortales, scientia peregrina & externa, mente domestica & civili precaretur. De sacris Cereris.
Sonis blandis. Ovid. Rem. Amor. 332.
Voce grata. Senec. Agamem. 6.
Voce timida. Ovid. 19. Epist. 52.
Vultu pro verbis precari. i. e. Signis & indiciis. Ovid. 2. Fast. 813.
Expetere de aliquo, optare, precari alique. Cic. in Pison. 46. Hæc ego semper de vobis expetivi, hæc optavi, hæc precatus sum.
Bona a quibus precamur, ab iis dantibus nolle sumere, stultitia est. Cic. 3. de Nat. Deor. 84.
Precari ab aliquo. Cic. de Amicit. 57. Quam multa enim, quæ nostra causa nunquam faceremus, facimus causa amicorum? precari ab indigno, supplicare: tum acerbius in aliquem invehi, insectarique vehementius. [Ger. an ita in aliis. H. St.
Ut res aliqua fauste, feliciter, prospereque eveniret, precari. Cic. pro Muren. 1.
Veniam precari. Virg. 3. Æn. 144.
Mortem precari, Optare. Ovid. 1. de Pont. 2. 59.

> Sæpe precor mortem, mortem quoque deprecor idem, &c.

Salutem, incolumitatem, & reditum. Cic. in Pison. 33. Utrum tandem hunc

bono viro & sapienti optabilius putas, sic exire a patria, ut omnes sui cives salutem, incolumitatem, reditum precentur, quod mihi accidit.
Precari alicui bene, i. e. Bonam fortunam. Quintil. in Epistola ad Tryphonem, Et oram solventibus bene precemur.
Dire precari alicui. Tibull. lib. 2. 6. 53.
Vide an non sit Diras,
Tunc tibi, lena, precor diras. H. St. Exstant quidem hæc verba lib. 2. Eleg. 7. 35. ed. Broeckh. At Eleg. 5. ejusd. v. 115.
— tu me mihi dire precari Cogis.
Mala precari alicui. Cic. in Pison. 43.
Male precari alicui. V. MALUS.
Exsecrari & male precari. Cic. in Pison. 33. An quod tibi proficiscenti evenit, ut omnes exsecrarentur, male precarentur, unam tibi illam viam & perpetuam esse vellent?
Pergin' precari pessimo. Plaut. Asin. 2. 4. 72.
Preco, activa forma, apud Priscian. p. 799.
Iterum tentare precando. Virg. 4. Æn. 413.
PRECANS, antis. Partic. [Δεόμενος] ut,
Mitis precanti Stat. 2. Theb. 189.
Dextra precans. Virg. 12. Æn. 930.
Olivæ precantis ramus. Stat. 2. Theb. 478.
Verba precantis. Ovid. 7. Met. 590.
PRECANDUS, a. um. aliud Partic. [Δεητέος] ut,
Modestia precanda. Tacit. lib. 4. Ann. 7.
PRECĀTUS, a, um. Partic. ut, Precati Deos viam ingredimur. Petron. cap. 117.
Supplex per vota precatus. Virg. 3. Æn. 624.
Passive legitur apud Juvenc. 3. 85.
Sospiciansque dehinc cælum, genitore precato.
PRECĀTŪRUS, a, um. [Δεησόμενος] similiter Partic. Ovid. ad Liviam, 293.
Larga precaturi fomite vina manu. Ovid. 2. Fast. 636.
PRECĀTIO, ōnis. f. [Δέησις, εὐχή] Cic. pro Muren. 1. Quod si illa solennis comitiorum precatio Consularibus auspiciis consecrata, &c. Idem 3. de Nat. Deor. 67. Itaque in ea dea, quod est rerum custos intimarum, omnis & precatio & sacrificatio externa est.
Uti nova precatione. Quintil. proœm. lib. 4.
Precatione rem transigere. Liv. 9. 5. Idem 30. 5.
Faustis precationibus. Tacit. 4. Ann. 9. 1.
De precatione maxima, V. Lex. Pitisc.
PRECATIUNCULA, æ. f. Gloss. Gr. Lat. Δεησίδιον. Petitiuncula, precatiuncula.
PRECATUS, ûs. m. Sidon. 4. Epist. 2. Precatu Deum placare. Idem 8. Epist. 15. & 9. 3. Ammian. 24. 22. Cum concordi precatu prohibere tentarent. Stat. 11. Theb. 103. Blanda precatu Antigone. conf. Idem 5. Silv. 2. 81.
PRECĀTOR, ōris. m. [Δεητής, ἱκέτης] Qui pro altero intercedit, vel postulat. Ter. Heaut. 5. 2. 22.
Ne te admisce, nemo accusat, Syre, te, nec tu aram tibi,
Neque precatorem pararis. Idem Phorm. 1. 2. 90.
— ed precatorem adeam credo, qui mihi
Sic oret: nunc omitte quæso hunc; ceterum
Posthac si quicquam, nihil precor. V. Scalig. ad Tibull. lib. 4. extr.
PRECĀTRIX, īcis. f. Asconius in 3. Verr. 14. Post de nominibus Sabinarum plures (tribus) factæ, quibus precatricibus parentum bellum maritorumque finitum est. Al. Deprecatricibus.
PRECĀBUNDUS, a, um. Adj. Pacat. Paneg. Theodos. cap. 36. Manus illic submissis precabunda vexillis petiit veniam necessitatis.
PRECĀBĬLIS, e. Adj. Gloss. Lat. Gr. Precabile, δεητόν, ἱκετικόν.
PRECĀTĪVUS, a, um. Adj. Ulpian. titulo vigesimoquarto ejus libri, qui inscribitur, Tituli ex corpore Ulpiani, Legatum est, quod legis modo, id est imperative, testamento relinquitur. Nam ea, quæ precativo modo relinquuntur, fideicommissa vocantur.
Pax precativa. Ammian. 16. 9. & 17. 10.
PRECATĪVE, Adv. Ulpian. titulo vigesimoquinto ejus libri qui inscribitur, Tituli ex corpore Ulpiani, Fideicommissum est, quod, non civilibus verbis, sed precative relinquitur: nec ex rigore juris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis.
PRECIUS Lacus, V. VELLIUS.
PREHENDO, vel PRENDO, di, sum, [Καταλαμβάνομαι, πιάω] ĕre. Capere. Prendo per syncopam. Camerario placuit Præhendo, quod ex Præ & antiquo inusitato Hendo, sive Fendo compositum esset. [An potius Prohendo, ex Pro & eodem verbo?
Pæne prehendere. Cic. 1. de Legib. 61. Quid divinum æternumque sit viderit, ipsumque ea moderantem & regentem pæne præhenderit.
Digitis tribus prehendere. Plin lib. 20. cap. 17. Et orthopnoicis, quod ternis digitis prehenderit seminis, tantundem hyoscyami cum lacte asinino.
Dextram prehendere. Cic. 1. de Divin. 59. Quumque te tua patria vi pulsum esse dixissem, prehendisse eum dextram tuam, & bono animo te jussisse esse.
Manu prehendere aliquem. Cic. 1. de Orat. 240. Aliquid, Idem 1. Acad. 40. Sed quum acceptum jam & approbatum esset, comprehensionem appellabat, similem iis rebus, quæ manu prenderentur: ex quo etiam nomen hoc duxerat.
Poma prehendere fugientia. Ovid. 18. Epist. 181.
Stirpes tellus amplexa prehendit. Cic. in Arat. 116.
Oras prendimus fugientis Italiæ. Virg. 6. Æn. 61.
Stilum prehendere. Cic. de Clar. Orat. 93. Dein quum otiosus stilum prehenderat, motusque omnis animi, tanquam ventus hominem defecerat, flaccescebat oratio.
Prendo amicos, supplico, ambio, domos stationesque circumeo: quantumque vel auctoritate, vel gratia valeam, precibus experior. Plin. 2. Epist. 9. ad Apollinarem. Al Prenso. Sic Ter. Phorm. 4. 3. 15.
Visum est mihi, ut ejus tentarem sententiam,
Prehendo hominem solum, cur non, inquam, Phormio, &c. Hic Prehendo, significat Hominem arripio, colloquii causa. conf. mox ex Heaut. in sq. dict.
Prendere auriculis. Plaut. Asin. 3. 3. 77. & Pœn. 1. 2. 163.
Prendidi, præteritum trisyll. Sil. lib. 15. 632.

— hinc lancea turbine nigro
Fert letum cuicunque viro, quem prendidit ictus. [Sed pridem Prenderit docti emendarunt.
PREHENDENDUS, vel PRENDENDUS, a, um. Partic. [Ληφθησόμενος] Ovid. 2. de Pont. 6. 13.
Brachia da lasso potius prendenda natanti. Ter. Heaut. 3. 1. 89.
Syrus est prehendendus atque edhortandus mihi.
PREHENSUS, sive PRENSUS, a, um. aliud Partic. [Ληφθείς] Senecæ Troade v. 1097.
Sic ille dextera prensus hostili puer.
Prehensus manifesto furto. Gell. lib. 11. cap. 18.
Prehensus furti manifesti. Gell. lib. 11. cap. 18.
Corpore prensa manu. Virg. 3. Æn. 624.
Dextraque prehensum continuit. Virg. 2. Æn. 592.
Otium divos rogat in patenti Prensus Ægeo. Hor. 2. Carm. 16. 1.
PRENSŪRUS, a, um. [Ληψόμενος] similiter Partic. Ovid. in Epist. 10.
Incertum vigilans, an somno languida, movi
Thesea prensuras semisopita manus. al. Prensuras semisopitae.
PREHENSIO, ōnis. f. Jus quoddam erat magistratibus concessum. Varro apud Gellium lib. 13. cap. 12. In magistratu, inquit, habent alii vocationem, alii prehensionem, alii neutrum: vocationem, ut COSS. & ceteri, qui habent imperium: prehensionem, ut trib. pleb. & alii, qui habent viatorem: neque vocationem, neque prehensionem, ut Quæstores, & ceteri, qui neque lictorem habent, neque viatorem. Qui vocationem habent, iidem prehendere, tenere, abducere possunt: & hæc omnia, sive adsunt quos vocant, sive acciri jusserunt: Trib. Pleb. vocationem habent nullam. Neque minus multi imperiti, perinde atque haberent, ea sunt usi. Hæc Varro. Cur autem Tribuni, qui habebant summam coercendi potestatem, jus vocandi non habuerint, V. apud Gell. l. c. sub finem.
Genus machinæ apud Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 9. V. Hotoman. & Pressio in PREMO.
PREHENSO, sive, per syncopam, multo sæpius
PRENSO, āre. frequent. ut
Brachia manu prensare. Hor. 1. Serm. 9. 64.
Consilium prensare. Liv. 22. 51. Ad consilium prensandum tempus opus esse. Gronov. habet, Pensandum, & Temporis. q. V.
Fastigia prensant dextris. Virg. 2. Æn. 444.
Genua circumstantium. Tacit. 1. Ann. 21.
Pectora commanipularium prensare. Tacit. 4. Hist. 46. 7.
Prensare significat etiam id quod nos Corpore prehendere dicimus, teste Budæo.
Prensare aliquem, Manu prehensa aliquem rogare, quod vulgo Sollicitare dicunt. Liv. 1. 47. Hic muliebribus instinctus furiis Tarquinius, circumire, & prehensare, minorum maxime gentium patres, admonere paterni beneficii. Idem 3. 47. pr. Circumire ibi & prensare homines cœpit. conf. Plin. jun. in PRENSO.
Prehensare, Ambitiose petere; quia præ studio, manus cujusque suffragatoris prehendebatur a candidatis. Cic. 1. Attic. 1. Prensat unus P. Galba, sine fuco ac fallaciis, more majorum.
Initium prensandi. Cic. 1. Att. 1.
Arma, genua, vestigia prehensando flexere militum animos. Tacit. 1. Hist. 66. 1.
PRENSANS, antis. Partic. Virg. 4. Georg. 501.
Prensantem nequicquam umbras. Ovid. 5. Fast. 476.
Lubrica prensantes effugit umbra manus.
Tumulos prensans. Ovid. 13. Met. 424.
Prehensantes manum gratantesque. Tacit. 4. Ann. 10. 2.
PRENSĀTIO, ōnis. f. Cic. 1. Att. 1. Fuit illius hæc præpropera prensatio.
PRENSŌRIUM, i. n. Gloss. Lat. Gr. Prensorium, ἰπνός. [Sic excusum. Est autem ἶπος, seu ἴπη, seu ἰπνός, nam tot modis scribitur, Muscipulæ genus, quo mures ruina ponderis oppressi pereunt.
PRENSĬTO, āre. Sidon. 2. Epist. 8. Cum Libitinam ipsam flentes omnes externi quoque prensitarent.
PRELIUS, qui & PRILIS, Tusciæ lacus, cujus meminit Cic. pro Mil. 74. Al. Precius.
PRĒLUM, i. n. [πιεστήρ, πιεστήριον, πιεστής] Trabs est qua uvæ vel oliva premitur, auctore Servio, a premendo dictum. Alii e præluendo formant, & ideo scribunt Prælum. Virg. 2. Georg 242.
— tu spisso vimina qualos,
Colaque prelorum fumosis deripe tectis. Nostri hodie in torcularibus cochleis utuntur, per quarum capreolatos anfractus tollitur, demittiturque prelum, aut suculæ, aut rotæ versatione. Hæc Budæus. Quasi Premulum. Quidam Prælum & a Præluendo, inquit Perottus. H. St. Sed rectius Per e Prelum. V. Cellar. Orthogr.
Vina prelis elisa Falernis. Propert. 4. 6. 73. Martial. lib. 1. 27.
Non hæc Pelignis agitur vindemia prelis. conf. Stat. 2. Silv. 2. 5.
Prela, etiam dicuntur instrumenta pressoria quibus pannarii, chartarii, & librorum impressores utuntur. Plin. lib. 13. cap. 12. de chartis loquens, Premitur deinde prelis, & siccantur sole plagulæ, atque inter se junguntur. Hæc Budæus. De vestibus vide post.
Prela temperata, Cato de R. R. cap. 12. In torculariom quæ opus sunt vasis quinis? Prela temperata quinque, supervacanea tria. Prela temperata vocat, Quæ apta sunt & accommodata ad torquendum & premendum; Supervacanea vero, Nihil agentia & cessantia: quæ si superiora illa deficiant, operosa esse possint, & in vicem succedere. Ex Turneb. Advers. 8. 6.
Prelum vestibus adhibebatur ne nitorem amitterent. Martial. 2. 46. 3.
Sic tua suppositis pellucent prela lucernis:
Sic micat innumeris arcula synthesibus. Claud. Epithal. Pallad. 100. — ornatum formæ, prelisque solutæ
Mire Dioneæ sumit velamina telæ.
PREMA, Dea mater, culte, ut subacta virgo non se commoveret, quum premitur. Lilius primo syntagmate Historiæ deorum. Augustin. de Civ. Dei, 6. 9. conf. Lex. Pitisc.
PREMO, pressi, pressum, [πιέζω, θλίβω] ĕre. Calcare, & alicui rei inniti cum pondere, ut ait Nonius 4. 353. Virg 10. Æn. 495.
— & lævo pressit pede, talia fatus,
Exanimum, rapiens immania pondera baltei.
Arcte premere. Lucret lib 4. 1171.
Premere omnia deorsum. Lucret. lib. 1. 363.

Premere & Urgera. Cic. 1. de Lege Agrar. 16. Ne urbem hanc urbe alia premere, atque urgera possitis?
Premere, Adversari. Virg. 11. Æn. 375.
Numina nulla premoot, mortali urgemur ab hoste
Mortales. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 46. Pompejani hoc insolentius atque audacius nostrus premera & instara cœperunt. Nepos 1.3. 2. Malo rem gerere Darium premique a Scythis. Senec. Epist. 22. Premeris, accelera & evade.
Premere, Cincius in libro de Verbis priscis, ait significare idem quod Prohibere. At Cato lib. qui est de Re militari, pro Vitiare usus est, quum ait, Quum magistratus nihil audeat imperara, ne quid Consul auspicii premat. Festus.
Premere; pro Instara, & dicendo immorari. Plin. 3. Epist. 9. Quum Castam accusarem, nihil magis prassi, quam quod accusator ejus prævaricationis crimine corruisset.
Argumentum hoc etiam atque etiam est premendom. Cic. 1. Tusc. 88.
Confessionem. Quintil. lib. 7. cap. 2. p. 587. Burm.
Crimen elevare & Premere, contraria. Quintil. lib 7. cap. 3.
Propositum premera, Non desistere ab incœpto. Ovid. 2. Met. 104. al. Tenere.
Verbo premere aliquem. Cic. 1. Tusc. 13. Quoniam me verbo premis, posthac non ita dicam miseros esse, sed tantum miseros ob id ipsum, quia non sunt.
Premera, Insequi, fugare. Virg. 1. Æn. 471.
Hac fugerent Graji, premeret Trojana juventus.
Hasta aliquem, Pæne attingere. Virg 2. Æn. 530.
Vestigia premere, Proxime sequi. Tacit. 2. Ann. 14.
Premere, est Superare, antecellere. Stat. 1. Silv. 2. 115.
— quantum Latonia Nymphas
Virgo premit, quantumque egomet Nereidas exsto. V. Barth. ad Stat Silv. p 68.
Annos facta premunt. I.e. Superant. Ovid. 7. Met. 449. Idem 2. de Pont. 3. 2.
Nec finis ingenium nobilitate premi.
Sonus remorum premitur clamore, i. e. Præ clamore ramorum sonus non auditur. Lucan. lib. 3. 541.
Cursum ingenii premit hæc importuna clades civitatis. Cic. de Clar. Orat. 332.
Famam alicujus Carminum premere. Tacit. lib. 15. Ann. 49.
Premere, pro Reprehendere, maledicere. Quintil. lib. 12. cap. 10. p. 1088. Burm. de Cicerone, Præcipue vero presserunt eum qui videri Atticorum imitatores concupiebant. Budæus.
Premi & Defendi contraria. Quintil. Ex adverso unum est quo defendimur, reliquum est quo premimur.
Premere; verbum Venatorium, ut & Agitara & Excitare. Virg. 1 Æn. 318.
Aut spumantis apri cursum clamore prementem. Et 4. Georg 413.
Ingentem clamore premes ad retia cervum. Adde Drakenb. ad Sil. 5. 281. & Isidor. lib. 10. lit. V. Significat autem Supprimere, Sistere feras. conf. infra PRESSO.
Est & Venereum verbum. Caligula apud Suet. 4. 25. Noli uxorem meam premere.
Premere habenas, & adducere, est Equos a liberiora retinere coercereque impetu & cursu. Dare habenas, & immittere, est Equis liberum campum cursumque permittere. Turnebus in illud Virgil. 1. Æn. 600.
— curruque volans dat lora secondo.
Gradum pressere attoniti. Valer. 2. Argon. 454. h. e. Represserunt.
Pedem premere, Figere. Liv. 8.
Silentia pressere. Sil. lib. 12. 646.
Vestigia premere, pro Consistere, sive pedem figere. Virg. 6. Æn. 197.
— sic effatus vestigia pressit. Poeticum est.
Vocem pramera, Tacere. Virg. 9. Æn 324.
Significat etiam Occultara, tegere. Virg 9. Æn. 612.
Canitiem galea premimus. Idem 1. Æn. 213.
Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem. Hor. 3. Carm. 4. 18.
— ut premeret sacra
Lauroque, collataque Myrto,
Non sine Diis animosus infans.
Pressa est insignis gloria facti, i. e. Auctor ignoratur, ut ait Budæus. Virg. 12. Æn. 322.
Iras premere. Tacit. 4. Hist. 72. Cerialis a metu infamiæ, si licentia, sævitiaque imbuere militem crederetur, pressit irae.
Iras graves. Lucan. lib. 2. 521.
Odium premere. Plin. in Paneg. cap. 62.
In annum nonum premere aliquid, Ineditum servare Hor. de Arte Poet. 388.
Premere, Urgere, Impellere Nepos 17. 6. 1. Cum a plerisque ad eaeuodum premeratus.
Ab ædibus aliquem premere. Varro, Invitamque pressit ab ædibus.
Alas premunt cantu plausuque galli. Cic. 2. de Divin. 57.
Pollices, Deprimere. Plin lib. 28. cap. 2. Pollices, quom faveamus, premere etiam proverbio jubemus.
Arva aliena jugo premere. Virg 11. Æn. 78.
Arva premere dicitur pelagus. Virg. 1. Æn. 250. i. e. Aquarum abundantia populari & vastare. Servius.
Caseus pinguis premitur urbi ingratæ. Virg. 1. Ecl. 35.
Collum laqueo. Hor. 1. Epist. 16. 37.
Corticem premere, Contundere, & succum ex cortice exprimere. Plin. lib. 12. cap. 21.
Crinem fronde premere, Coronare. Virg. 4. Æn. 148.
Dentes in vite, Imprimere. Ovid. 1. Fast. 355.
Fauces obsessas lingua aspera premit, Urget. Virg. 3. Geor. 508.
Fauces defensionis alicujus premere, per translationem, pro Corrumpere, & quasi jugulare ac infirmare. Cic. 5. Verr. 145. Timarchides, columen familiæ vestræ, premit fauces defensionis tuæ.
Faucibus premi. Ita premi, ut elabendi locus nullus sit. Cic. pro Cluent. 84. Illam conciliationem gratiæ Stalenus tum recenti re, quum faucibus premeretur, excogitavit.
Grana presserat ore, Gustaverat. Ovid. 5. Met. 538
Mammam Plin. lib 11 cap. 40 conf. PRESSUS Partic.
Manu premere Lucret. lib. 4 623.
Oculos premere, Claudere. Virg. 9. Æn. 487.

— pressive oculos, aut vulnera lavi
Veste tegens. Nonius 4. 353.
Oculos quies pressit. Virg. 12. Æn 908.
Sedilia premere, Sedere. Ovid. 5. Met. 317.
Sulcum premere dicitur carina. Virg. 10. Æn. 296.
— sulcumque sibi premat ipsa carina.
Ære alieno premi, Oppressum esse. Cic. 7. Att. 3. Omnes qui ære alieno premantur.
Angustiis premi. Cæsar 3. Bell. Gall. 18.
Arte sua premi. Ovid. 2. Trist. 450.
Bello premi. Cic. pro Lege Manil. 30. Testis est iterum, & sæpius Italia, quæ quum servili bello, tetro periculosoque, premeretur, ab hoc auxilium absente expetivit.
Causam ipsa facie premi. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Causa premitur testibus. Cic. pro Cluent. 53. Denique hoc loco causa testibus honestissimis hominibus premebatur.
Desiderio rerum omnium & luctu premi. Cic. 3. Att. 22.
Doloribus premi. Cic. 2. Tusc. 17. Quis autem non miser, non modo tunc, quum premetur summis doloribus, si in his est summum malum, sed etiam quum sciet id sibi posse evenire?
Fame premi & tempestate. Plin. lib. 37. cap. 8.
Fortuna infesta premi. Varro ex Pompilio lib. 6. de L. L. 5.
Heu qua me causa, Fortuna, infesta premis?
Frigora quum premitur porro omnis terra, coitque, &c. Lucret. lib. 4.
Frigoribus premimur. Ovid. 2. de Arte Am. 317.
Imperio ventos. Virg. 1. Æn. 57.
Impetu hostium premi. Liv. 22.
Inopia premi. Columel. lib. 5. cap. 12.
Invidia & odio premi. Cic. 1. de Orat. 228. Quum & invidia & odio populi tum Galba premeretur, his quoque eum tragœdiis liberatum ferebat.
Jussa parentis te premunt. Virg. 7. Æn. 368.
Necessitas te tanta premebat. Cic. pro Rosc. Amer. 97.
Nocte premi. Virg. 6. Æn. 827.
Obsidione premi. Ovid. 6. Fast. 368.
Obsidione urbem premebat. Virg. 8. Æn. 647.
Oppugnationibus premere. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 9.
Odio premi. Cic. Antequam iret in exsil. 6. Non odio bonorum, sed invidia premor malorum. Idem 3. Q. frat. 4. Quo quidem in judicio odio premitur omnium generum.
Onere premi. V. ONUS.
Servitio premere urbem. Virg. 1. Æn. 289.
Servitute premi. Cic. 4. Philip. 3. Qui quum servitute premeremur, & indies malum cresceret, præsidii nihil haberemus.
Vi premi. Lucret. lib. 6. 517.
Vitio premi. Cic. 4. de Finib. 78. Hoc uno vitio maxime mihi premi videntur tui Stoici, quod se posse putant duas contrarias sententias obtinere.
Tumentia premere, humilia extollere, luxuriantia adstringere, inordinata digerere, soluta componere, exsultantia coercere, &c. Quintil. lib. 10. cap. 4.
Virgulta per agros premere. Virg 2. Georg. 346.
Quod superest, quæcunque premes virgulta per agros. Alii hoc loco exponunt Demergere, infodere.
Luxuriem falce, Resecare. Ovid. 14. Met. 629.
Vitem premere falce. Hor. 1. Carm. 31. 9.
Umbras premere falce, Comprimere, i. e. Resecare frondes, vel herbas, aut frutices umbram facientes. Virg. 1. Georg 157.
PRESSUS, a, um. [πεπιεσμένος, συνεπτυγμένος] Partic. ut, Caseus pressus manu. Columel. lib. 7. cap. 8. extr. V. infra Lactis pressi copia.
Humi pressus utroque genu. Stat. 6. Theb. 899.
Bello iniquo. Valer. 5. Argon. 554.
Formidine mentem. Virg. 3. Æn. 47.
Gravitate soporis. Ovid 15. Met. 21.
Boves pressi detrectant juga. Ovid. 1. Amor. 2. 14.
Clamor pressus substitit. Ovid. 1. Met. 207.
Coma pressa sustinere galeam. Ovid. 3 Epist. 120.
Cubito presso remanare. Hor. 1. Carm. 27. 8.
Dolor pressus sub corde. Stat. 9. Theb. 824.
Gradu presso incedere, h. e. Firmo, nec tamen celeri: sed quo eos incedere videmus. Liv. 28. 14.
Lactis pressi copia. Virg 1. Ecl 82 Circumloquutione poetica Lactis pressi significatur Caseus, qui & coagulo cogitur & premitur: sed & interdum manu premitur, formatur, atque figuratur Tranquill. Aug cap. 76. Et caseum bubulum manu pressum. Premitur autem, auctore Columella lib. 7. cap. 8 ne sit fistulosus, quod ei accidit, si laxius remissiusque in formis suis habetur, nec satis cogitur. Hic Turneb. [Potest tamen & Lac emulsum intelligi. Sic
Mammis pressis manabunt flumina. Virg. 3. Georg. 310.
Ore presso obmutuit. Virg 6. Æn. 155.
Oscula pressa jungere. Ovid. 2. Epist 94.
Signis in pressis alicujus ponere vestigia. Lucret. lib. 3. 4. i. e. Vestigia ejus premere.
Solo presso tenuit vestigia. Virg 5. Æn. 331.
Vina pressa Torquato Consule. Hor. Epod. 13. 9.
Pressum nota vocat Ovidius, Quod est quasi impressa nota signatum. lib. 6. Fast. 610.
(Certa fides facti est) dictus sceleratus ab illa
Vicus, & æterna res ea pressa nota est.
Pressus orator & Redundans, contraria. Cic. de Clar. Orat. 201. Fuerunt ci oratores, non contemnendi quidem, nec celeritate, nec copia, sed parum pressi, & nimis redundantes.
Pressus ac Lætus. Quintil. lib 10. cap. 1. de Homero, Lætus ac pressus, jucundus & gravis, tum copia, tum brevitate mirabilis. [Lætus est idem, ac Luxurians, Redundans.
Eloquentiæ genus Plenum, & Pressum, contraria. Quintil. lib. 12. cap.
Pressa & tenuis. Quintil. lib. 10. cap. 1.
Cogitationibus pressioribus instructæ; h. e. Certis & ad propositum directis. Apul. Met 5. p. 163. Elmenh.
Cultus orationis pressus Quintil. lib. 4. cap. 2.
Homo pressus in explicanda re aliqua. Cic. in Hortens. Quis te ...

Digitized by Google

est, aut fuit unquam in partiundis rebus, in definiendis & explicandis sententiis pressior?

Narratio pressa. Quintil. lib. 9. cap. 4.

Narrationis gracilitas pressa. Quintil. lib. 4. cap. 3.

Oratio pressa, & in qua inest luxuries quædam, contraria. Cic. 2. de Orat. 96.

Ornatus pressus & severus. Quintil. lib. 8. cap. 3.

Sermo pressus purusque ex epistolis petitur. Plin. 7. Epist. 9.

Stilus pressus demissusque. Plin. 1. Epist. 8.

Verba pressa. Plin. Epist. 10. lib. 2.

Verbis aptus & pressus Thucydides. Cic. 2. de Orat. 59.

Sonus pressus. Cic. 2. de Nat. Deor. 146. Deinde in ore sita lingua est, finita dentibus, & ea vocem immoderate profusam fingit & terminat, quæ sonos vocis distinctos & pressos efficit.

Modis pressis & flebilibus concinere. Cic. 1. Tusc. 106. Hæc quum pressis & flebilibus modis, qui totis theatris mæstitiam inferunt, concinuntur, difficile est non eos, qui inhumati sunt, miseros judicare.

Compar. ut, Vis pressior. Plin. 1. Epist. 16. Nam in concionibus eadem vis, quæ in orationibus est: pressior tamen, & circumscriptior & adductior. Plura V. supra.

Presse, Adv. [[illegible]] contrarium habet Abundanter. Quintil. lib. 8. cap. 3. Primum est, ut liqueat, augere quid velimus, an minuere: concitate dicere, an moderate: late, an severe: abundanter, an presse: aspere, an leniter.

Presse & anguste definire aliquid. Cic. in Orat. 117.

Presse & æquabiliter loqui. Cic. 3. de Orat. 46. Ex quo sic locutum esse ejus patrem judico, sic majores, non aspere, ut ille, quem dixi: non vaste, non rustice, non hiulce, sed presse, & æquabiliter, & leniter.

Presse & leniter loqui. Cic. 1. Off. 133. In voce duo sequemur, ut clara sit, ut suavis: utrumque omnino a natura petendum est: verum alterum exercitatio augebit, alterum imitatio presse loquentium & leniter.

Pressius agere, i. e. Subtilius. Cic. 4. de Fin. 24. Sed ut propius ad ea, Cato, accedam, quæ a te dicta sunt, pressius agamus: eaque, quæ modo dixisti, cum his conferemus, quæ mis antepono.

Pressius causas audire. Paterc. lib. 2. cap. 2. Cum quanta gravitate, ut Senator & judex, non ut princeps, & causas pressius audit?

Pressius definire perturbationes: i. e. Subtilius. Cic. Tusc. 4. 14.

Pressius intueri. Macrob. 7. Saturn. cap. ult. Sed illud pressius intuendum est, &c.

Quæ pressius & adstrictius scripsi. Plin. 3. Epist. 18. 10.

Pressim, Adv. Apul. Met. 2. p. 121. Elmenh. Me pressim deosculato.

Pressulus, a, um. dimin. Apul. 2. Florid. p. 346. Elmenh. Tereti ambitu, pressula rotunditate. de Ampulla.

Pressule, Adv. Idem. Apul. 10. Met. p. 248. Elmenh. Exosculata pressule. Idem ibid. Adhærens pressule.

Pressio, önis. f. Gloss. Cyrill. [illegible], Pressio.

Pressio lignum vel saxum vecti subjectum oneris tollendi causa. Cæs. 2. Bell. Civil. 9. Tectum tollere pressionibus. al. Prehensionibus. V. in PREHENDO. Vitruv. 10. 8. Supposita citu porrecta pressione. Idem ibid. Propius centrum pressiones habuerit. Et paulo post, Pressionibus atiis.

Pressus, ûs. m. [[illegible] Gl.G.L.] Ipse premendi actus. Cic. 3. de Orat. 43. Nemo est, quin litteratissimum togatorum omnium Q. Valerium Soranum, lenitate vocis, atque ipso oris pressu & sono, facile vincat. Idem 2. Tusc. 23. Depellit pressum omnem ponderum. Idem 2. de Nat. Deor. 42. ex Arato,

Hic pressu duplici palmarum continet Anguem.

Pressura, æ. f. [[illegible]] Plin. lib. 18. cap. 31. Pressura una culeos 20 implere debet. Columel. lib. 12. cap. 36. conf. Frontin. de Aquæduct. 2. p. 235.

Pressura, pro Depressione. Ulpian. in l. Si arborem. D. de servit. urban. prædior. Interdum dici potest, eum quoque, qui tollit ædificium, vel deprimit, luminibus officere: si forte [illegible], vel pressura quadam lumen in eas ædes devolvatur.

Pressura croci, Succus est croco expressus, unguentumque e croco. Lucan. 9. 810.

Utque solet pariter totis effundere signis
Corycii pressura croci: sic omnia membra
Emisere simul rutilum pro sanguine virus. Turneb.

Metaphorice, apud Ecclesiasticos est Afflictio. Lactant. 5. 22. Deus pressuræ verberibus diffluentem corrigit disciplinam. H. St. conf. Tertull. advers. Gnost. cap. 12. & Cyprian. 1. Epist. 1. Desiderabantur hæc in Lugd.

Pressor, öris. m. Isidor. lib. 10. litt. Quatuor sunt venatorum officia: vestigatores, indagatores, alatores, pressores [Adsultatores? V. in ipso verbo.

Pressörius, a, um. Adj. [[illegible]] ut, Pressorium vas, in quo quid premitur. Columel. lib. 12. cap. 18.

Pressorium, i. n. Vet. Gloss. Lat. Gr. Pressorium, [illegible], & Gr. Lat. [illegible], Pressorium. Pro Prelo vestiario usus Ammianus 28. 22. Solutis pressoriis vestes luce nitentes diligenter explorare.

Exprimere in pressorio. Plin. Valer. 2. 17. V. Reines. Var. Lect. 2. 8.

Presso, [[illegible]] ära. frequent. Virg. 3. Ecl. 99.

— frustra pressabimus ubera palmis. conf. Ovid. 15.

Met. 472. Propert. lib. 5. 17. 18.

Et nova pressantes inquinet uva pedes.

Pesen pressare, i. e. Videne plumas. Plaut. Pers. 2. 5. 21.

Pressans, antis. [[illegible]] Partic. Lucret. lib. 4. 1103.

— & inspirant pressantes dentibus ora.

Pressätus, a, um. Partic. [[illegible]] Plaut. Asin. 3. 3. 71.

Quid nunc? quid est? quin tradis huc crumenam pressatum herum?

Sed varia lectio est. V. not. Var.

Premdo, V. PREHENDO.

Prensata, V. PRENSATE.

Prenso, V. PREHENSO, in PREHENDO.

Prënoassum, i. n. [[illegible]] alio nomine Athenæum, id est Minervium, Promontorium non procul a Vesuvio monte. Strab. lib. 5.

Presbyter, éri. m. [[illegible]] Latine dicitur Senior, ætate major. Apud Judæos quondam, deinde & apud Christianos dignitatis nomen ecclesiasticæ. Ammian. 31. 53. Christiani ritus presbyter, ut ipsi vocant. Tertull. de Præscript. Hæret. cap. 4. Hodie presbyter, qui cras laicus.

conf. Prudent. Peristeph. 4. 20. & Sidon. 6. Epist. 2.

Prester, ëris. m. [[illegible]] Serpentis venenati genus, qui alio nomine dicitur Dipsas. Plin. lib. 20. cap. 20. Sagittarum venena & serpentium hæmorrhoidum & presterum restingui. Lucan. lib. 9. 725.

Oraque distendens avidus spumantia prester. Nomen habet a sitis ardore, a verbo [illegible], incendo, urdeo. V. DIPSAS, & Solin. cap. 30.

Prester, Genus verticis, quem typhon, id est vibratum ecnephian vocant. Idem ardentior accensusque dum furit, prester vocatur, amburens contacta pariter & proterens, ut auctor est Plin. lib. 2. cap. 48. Sequenti autem capite tradit eum a fulmine differre, ut ignem a flamma. Meminit hujus Lucret. lib. 6. 425.

[illegible], Graji, quos ab re nominitarunt:
In mare qui missi veniant ratione superna. Et 444.
Et quasi demissum cælo prestera imitetur, &c.

Petrues, V. PRÆTRUES.

Prëtium, i. n. [[illegible]] Quod datur pro re empta. Ter. Heaut. 1. 1. 12.

— agrum in his regionibus

Meliorem, neque pretii majoris nemo habet. [Ita vulgo omnes distinguunt. Ego vero non dubito, quin verba hæc Neque pretii majoris, ad id quod altero versu sequitur, Servos complures, referendum sit, sublata in fine versus distinctionis minoris nota. Hoc multo satius est, quam cum Bentlejo textum refingere. Nemo ignorat veteres multo magis pretium in servis, quam numerum spectasse. Plin. 10. 29. extr. Ergo servorum illis pretia sunt. conf. Nep. 25. 15. Suet. Cæs. 47.

Pretium, est Valor rei a venditore in ejus compensationem petitus, conventusque: videturque ab antiquo verbo Procire dictum, quod Petere significat: licet recentiores grammatici quasi Præitium dici sentiant: quibus ratio syllabæ, itemque scripturæ adversatur, per c enim scribendum videtur. Hæc Alciatus lib. 3. Pareg. cap. 11. Al. quasi [illegible], quod τῷ [illegible], id est vendenti, datur. Conf. Voss. Etym.

Pretium, Inquit Varr. lib. 5. de L. L. 36. Quod æstimationis, emptionisve causa constituitur, dictum a peritis, quod hi solum possunt facere recte id.

Pretium in libras sex. subaud. Denariorum. Plin. lib. 12. cap. 7. Idem lib. 12. cap. 24. Quod genitivus Denariorum subintelligendus sit, manifestum est ex lib. 12. cap. 12. & 13. Emitur X. LX. id est denariis LX. Et Pretium uvæ in libras X. LX. Ubi notabis per X litteram, Denarios significari.

Pretia ei a X V. ad X. CCC. Plin. lib. 13. cap. 1.

Pretium & Merces. Cic. 7. Verr. 49. Pretio atque mercede minuisti majestatem Reipub.

Pretium, Merces, præmium. Ter. Ad. 2. 1. 22.

Quod habui summum pretium, persolvi tibi.

Conscientiæ bonæ pretio duci. Tacit. in Vit. Agric. 1. 2.

Curæ pretium. Plin. 8. Epist. 6. ad Montanum, Postea mihi visum est pretium curæ, ipsum Senatusconsultum quærere.

Exitus pretium. Tacit. 4. Hist. 58.

Moræ deforme pretium. Stat. 11. Theb. 661.

Operæ pretium. Juven. 6. Sat. 473. Petron. cap. 27. V. OPERA.

Pietatis iniquum pretium. Ovid. 14. Epist. 129.

Pugnæ pretium, conjux. Ovid. 9. Met. 47.

Sententiæ pretium. Plin. in Paneg. cap. 80. pr. Non locupletando fisco sedes, nec aliud tibi sententiæ tuæ pretium, quam bene judicasse.

Grande. Ovid. 2. Amor. 5. 62.

Immensum. V. IMMENSUS.

Levius. Ovid. 3. de Arte Am. 171.

Pretiosum pretium, V. paulo post in PRETIOSUS.

Magni pretii homo, vel Pretii parvi. Ter. Adelph. 5. 6. 3. Cic. 2. Q. fr. 2. 4. Noli spectare, quanti homo sit; parvi enim pretii est, qui jam nihil sit.

Maximo pretio. V. MAGNUS.

Minimi pretii. V. Minor, in PARVUS.

Par pretium. Senec. Thyest. 6. V. PAR.

Parvi pretii opera. Ter. Hec. 5. 3. pr.

Pretium non vile. Martial. lib. 2. 72.

Abiit retro pretium. V. ABEO.

Accendere pretium rei alicujus. V. ACCENDO.

Addicere pretio. V. ADDICO.

Adduci pretio. Cic. pro Cæcin. 29.

Æquare pretium. V. ÆQUO.

Æstimare pretium. V. ÆSTIMO.

Amplificare pretium. V. AMPLIFICO.

Antecedere pretio. V. ANTECEDO.

Arridet pretium, i. e. Placet. Plin. 1. Epist. ult.

Arrogare pretium alicui rei. Hor. 2. Epist. 1. 55.

Avellere pretium ante, quam mercem ostendere. Hor. 1. Serm. 2. 104.

Augere nefandum pretium. Claud. 1. in Eutrop. 50.

Capi pretio. Tibul. lib. 3. 1. 7.

Coemere pretio. Cic. 2. de Lege Agrar. 70. Hic ager omnis, quoquo pretio coemptus erit, tamen ingenti pecunia vobis inducetur.

Componere pretio. V. COMPONO.

Concedere partem pretii. V. CONCEDO.

Consistit pretium. Varr. de L. L. lib. 4. 2. Præco dicitur Locare, quod usque id emitur, quoad in aliquo consistit pretium.

Constituere certum pretium. Cic. 14. Att. 32.

Corrumpere pretio. V. CORRUMPO.

Deduci a recta via, nec prece, nec pretio, nec gratia, nec simultate oportet. Auctor ad Heren. lib. 5. 4. V. PRECIS, in f.

Dicere pretium muneris. Hor. 4. Carm. 8. 12. i. e. Ostendere quam pretiosum sit munus. Porphyr.

Dare pretium. Cic. pro Font. 77. Falsum est, & ob vacationem pretium datum, quum immunis nemo fuerit.

Duci pretio & mercede ad aliquid faciendum. Cic. 2. Off. 21.

Emere aliquid pretio. Propert. lib. 3. 16. 22.

Emptus meo pretio. V. MEUS.

Facere pretium alicui rei, pro Imponere & statuere. Plin. lib. 9. cap. 35.

Facere finem pretio difficile est, nisi libidini feceris. Cic. 6. Verr. 14.

Ferre pretium. Ter. & Juven. supra.

Flagitare pretium. Tibul. lib. 2. 4. 14.

Habere, ut, Annonæ pretium, nisi in calamitate fructuum, non habet. Cic. 5. Verr. 227.

Jacent pretia prædiorum. Cic. pro Rosc. Com. 33.

Impendere pretium. V. Impensus, in IMPENDO.

Imponere

Imponere pretium. V. IMPONO.
Inficiari pretium. Ovid. 11. Met. 205.
Largiri pretium alicui. Lucan. ad Pison. 110.
Mercari pretio. Cic. 4. Verr. 200. Ab isto & præco, qui voluit, istum ordinem pretio mercatus est. Gell. 3. 17.
Mercari aliquid tanto pretio. Cic. pro Sext. Rosc. 13.
Mercari minori pretio. V. MODICUS.
Metiri pretio, Æstimare pretio. Juven. 9. Sat. 72.
Pactum pretium. Cic. 3. Off. 107.
Parcere pretio. V. PARCO.
Pendere pretium. Cic. 14. Att. 12.
Persolvere pretium. Cic. pro Domo 83.
Pertimescere pretium alicujus rei. Cic. 10. Att. 24. Nec tamen istu pretiu hortorum pertimueris: nec mihi jam argento, nec veste opus est.
Posci pretium. Ovid. 1. Amor. 10. 63.
Posuit urbem exiguam pretio. Virg. 4. Æn. 212.
Prostare pretio. Ovid. 1. Amor. 10. 21.
Redemptus pretio. Virg. 9. Æn. 213.
Reddere pretium pro benefactis. Plaut. Pers. 4. 4. 30.
Sarcire pretium. Claud. 2. In Eutrop. 588.
Statuere pretium arti suæ. Ter. in prol. Hec. 49.
Stare magno pretio. Hor. 1. Serm. 2. 122. Stare, Constare.
Esse in pretio, V. IN præpositionem.
In pretio pretium nunc est. Ovid. 1. Fast. 217.
Pretium est. Plin. lib. 12. cap. 25. Corticis ad medicamenta pretium est. i. e. Valet cortex ad medicamenta, & est in pretio.
Vendere aliquid parvo pretio. Cic. 6. Verr. 134.
Pretium, pro Operæ pretium. Tacit. 1. Ann. 57. Germanico pretium fuit convertere agmen.
Pretium, pro Periculo, nonnulli interpretantur, teste Donato. Ter. in prol. Hec. extr.

— ut libeat scribere aliis, mihique ut discere
Novas expediat posthac, pretio emptas meo. V. MODUS.

Pretium, pro Pœna. Virg. 12. Æn. 350.

Illum Tydides alio pro talibus ausis
Affecit pretio. i. e. Pœna, inquit Servius: nam pretium est ἡ τιμωρία. Ter. And. 3. 5. 4.
Ego pretium ob stultitiam fero: sed inultum id nunquam a me auferet.

Unde & Græci τιμωρίαν, pœnam vocant, ἀπὸ τῆς τιμῆς, quod est pretium. Hæc ille. Hor. 3. Carm. 24. 24.

Et peccare nefas, aut pretium est mori.

Potius dicendum pro Mercede. Merces autem debita est pœna. Sic μισθὸς & τἀπίχειρα. H. St.
Mors pretium tardis. Ovid. 10. Met. 572. i. e. Pœna.
Scelaris pretium, crux. Juven. 13. Sat. 105.

PRETIŌSUS, a, um. Adj. [τίμιος, τιμήεις, ἔντιμος] Quod est multi pretii. Plaut. Bacch. 1. 2. 41.

Equidem tibi dabo hanc operam. P. ut nimium pretiosi operarius es.

Pretiosum & Vile, contraria. Cic. 3. Off. 89. Quærit, si in mari jactura facienda sit, equine pretiosi potius jacturam faciat, an servi vilis.
Pretiosa fonent æra Corinthi. Senec. Med. v. 796.
Dona pretiosa. Senec. Med. v. 844.
Horti pretiosi. Declam. in Sallust.
Ingenium quondam fuerat pretiosius auro. Ovid. 3. Amor. 8. 3.
Linteo pretioso vestes. Plin. lib. 10. cap. 10.
Loca pretiosa metallo. Ovid. 3. de Pont. 8. 5.
Non pretiosa, Quæ emitur pretio. Propert. lib. 3. 13. 1.
Sapor pretiosus. Columel. lib. 3. cap. 7. De Vinis agens.
Testa pretiosa. Ovid. 17. Epist. 223.
Vestis. Lucan. lib. 2. 385.
Vestimenta. Hor. 1. Epist. 19. 30.
Vinitor pretiosus, Magni æstimatus. Colomel. lib. 3. cap. 3.
Pretiosus, active, ut Emptor pretiosus, Sumptuosus, qui magno pretio aliquid emit. Hor. 3. Carm. 6. 32.

Seu navis Hispanæ magister,
Dedecorum pretiosus emptor.

Compar. Ovid. 1. Met. 115.

— subiitque argentea proles,
Auro deterior, fulvo pretiosior ære.

Non potest esse pretiosior homo. Petron. cap. 70.
Superl. Cic. 2. de Fin. 91. Non minor voluptas percipitur ex rebus vilissimis, quam ex pretiosissimis.

PRETIŌSE, Adv. [τιμίως] Magno pretio, Delicate, eleganter. ut Vasa magnifica, & pretiose cælata. Cic. 2. de Invent. 116.
Pretiosius sepeliri. Curt. 10. 1. 32.
PRETIOSĬTAS, ātis. f. apud Macrob. 7. Saturn. 13. Annuli pretiositas.
PRETIO, āre. Habere in pretio. Cassiod. Var. 5. Epist. 40. Gemmarum divites venæ auri fulgore pretiantur.

P R I

PRID. KL. Pridie Kalendas. PRID. NON. APR. Pridie nonas Aprilis.
PRINC. IVVENT. Princeps juventutis.
PRI, pro Præ, dixerunt antiqui. Festus. unde Prior.
PRĬAMUS, [Πρίαμος] fuit Laomedontis Trojani regis filius, sic παρὰ τὸ πρίασθαι emo, dictus, auctore Servio. Nam puer ab Hercule captus cum Hesiona sorore solus pecunia redimi potuit; antea Podarces dictus teste Lycophrone. Eum a Jove originem traxisse ferunt. Priamus, patre ab Hercule interfecto, est auro redemptus: Ilion reformavit & exornavit. Habuitque teste Cic. 1. Tusc. 85. filios quinquaginta: quorum decem & septem ex justa uxore sunt nati. At vero ex altero latere Assaracus Capyn genuit, ex quo Anchises, & ex illo Æneas. Quam genealogiam, Ovid. in principio lib. 4. Fast. pulcherrime expressit.
Priamum, tota progenie orbatum, quum in aram confugisset, hostilis manus interemit. Cic. 1. Tusc. 85.
Regna Priami. Virg. 2. Æn. 22.
Dives Priamus. Hor. 1. Carm. 10. 14.
PRIAMĒĬUS, a, um. Adj. [Πριαμήϊος] Virg. 7. Æn. 252. Sceptra Priameia.
Conjux Priameïa, Hecuba. Ovid. 13. Met. 404.

PRIAMĬDES, [Πριαμίδης] patronym. m. Virg. 6. Æn. 494.

Atque hic Priamiden laniatum corpore toto
Deiphobum vidit. conf. Petron. cap. 89. pr. prod imitatione Ec.

PRIAMĒIS, idis patronym. f. Ovid. 1. Amor. 9. 37.

Summa ducum Atrides, visa Priameide, fertur &c. i. e. Filia Priami, Cassandra.

PRIĀPUS, i. m. [Πρίαπος] inquit Servius, Dionysi ac Veneris filius, deus Lampsaci in Hellesponto præcipua religione cultus, cui hortorum tutelam veterum superstitio attribuit. De parentibus ejus V. Broekh. ad Tibul. 1. 4. 7. Is ob membri virilis magnitudinem immoderatam, ex Hellesponto primum ajectus, deinde pro deo habitus est. Unde Virg. lib. 4. Georg. 110.

Et custos furum atque avium, cum falce saligna
Hellespontiaci servet tutela Priapi. conf. Catull. Carm. 18. 19. & 20. & Hor. lib. 1. Serm. 8. & carmina Priapeja.

Alii eundem esse Priapum volunt & Bacchum: quod ex vocabuli ratione ac veritate probari potest. Πρίαπος enim esse videtur quasi Βρίαπος, id est clamosus, propter eos qui in poculis immoderatis, & bacchanalibus eduntur, clamores: aut Πρίαπος dictus est, quasi παρὰ τὸ πρίειν, id est semen profundens. V. Voss. Etym. Afferunt etiam nonnulli priscos illos, quum vellent hominum pudenda occultius nominare, Priapum dixisse. Auctor Diodorus lib. 5.
Veteres minio inducebant ejus imaginem. Unde Ovid. 1. Fast. 415.

At ruber hortorum deus & tutela Priapus.

Fabulam de Priapo in Vestam dormientem accensu rejectoque a Dea ruditu asini excitata, quam ob causam Lampsaceni asinum Priapo in ... & pœnam immolare cœperint, narrat Lactant. 1. 21. Ovid. 6. Fast. ... conf. 1. Fast. 415.
Eum etiam Portubus præfectum fuisse patet ex veteri Epigrammate, ubi appellatur ὁ Πρίαπος ὁ λιμενίτας.
Priapi templum Romæ erat in Esquiliis ubi nunc Pasquini statua. Camer. Cent. 1. Hor. Subcis. cap. 66. V. Jo. Bapt. Cas. de Profan. Rom. ... cap. 10. & 13.
Accipitur pro ipso Pene, itemque talis formæ Poculo, ex quo ... bibebant, hinc dicti Drillopotæ. V. Lambin. ad Juven. 2. Sat. 14.

— vitreo bibit ille Priapo. conf. Lex. Pitisc.

Est & Priapus, Hellesponti urbs, teste Plin. lib. 5. cap. 32. ... superiore, Liberi & Veneris filio condita: cœptus est enim ... vineta uberrima, quæ juxta in Pariana & Lampsacena regione ... auctore Strabone. lib. 13. conf. Steph.
Vide Steph. in Λάμψακος, dicit id creditum ... H. St.

PRIĀPĒIUS, a, um. [Πριαπήϊος] ut, Priapeium carmen, obscœna in Priapum lusus continens: quod nonnulli Virgilio, alii Ovidio ascribunt, quanquam verisimilius est multorum id opus esse ob argumenti ... nem, unum in volumen conjectum.
PRIAPĪNUS, a, um. Adj. Petron. Satyric. [Nisi error est.
PRIĀPISCUS, i. m. [πριαπίσκος] Diminut. a Priapus. ... modum penis.
Item herba, quæ & Satyrion. Apul. de Herb. cap. 15.
Æneolos priapiscos legunt pro Æneolos piscatores apud Petron. cap. ... Burm. p. 362.
PRIAPISMUS, i. m. [πριαπισμός] Morbus est quum genitale ... in longitudinem protenditur, nonnunquam & in circulum ... fine veneris appetitu. Galen. lib. 6. de Locis affect. V. Cæl. Aur. ...
PRĪDEM, Adv. [πάλαι] quasi Prius diu: vel Præ idem. De ... tempore dicitur, decem aut viginti dierum, aut mensis, mensium ... nonnunquam annorum, pro conditione materiæ, inquit ... Plaut. Pseud. 1. 3. 108.

Non edepol habeo profecto: nam eam pridem vendidi. ...

pridem. Cic. 5. Fam. 6. Quod ad me pridem scripseras.
Quam pridem hoc nomen, Fanni, in adversaria retulisti! Cic. pro Rosc. Com. 5.
Non pridem. Ter. Heaut. 2. 1. 17.

Hoc ego mali non pridem inveni: neque etiamdum scit pater.

Non ita pridem. Cic. in Brut. 41. de Themistocle loquens, ... regnante jam Græcia, nostra autem civitate non ita pridem ... regio liberata. i. e. Non multo ante id tempus, inquit Budæus.
Haud ita pridem. Hor. 2. Serm. 2. 46.
PRĪDIE, Adv. [τῇ προτέρᾳ, subaud. ἡμέρᾳ] Præ die, i. e. Priori ... denti die. Cato de R. R. cap. 157. sub fin. Si quem purgare voles ... cœnet. Cic. 12. Att. 14. De Terentia autem scripsi ad te eis literis, quas dederam pridie.
Pridie & Postridie, contraria. Cic. 7. Philip. 13. Cui quum pridie ... quentes essetis assensi, postridie ad spem estis inanem pacis devoluti.
Pridie, cum Genitivo. Cic. 1. Fam. 4. Quod jam illam sententiam ... da tribus legatis, pridie ejus diei fregeramus.
Pridie ejus diei venit. Cic. 11. Att. 20.
Accusativo etiam jungitur. Cic. 3. Fam. 4. Pridie Nonas Junias quum essem Brundusii.
Pridie Idus. Suet. Cæs. cap. 81.
Usque ad pridie Calendas. Cic. 3. Att. 17. Ibi esse usque ad pridie Calend. Majas volo.
A pridie Idus Septembres gignitur. Plin. lib. 11. cap. 16.
Pridie quam. Cic. de Amicit. 12. Pridie quam excessit e vita. Idem ... Fam. 2. De his rebus pridie quam hæc scripsi, Senatus auctoritas ... vissima intercesserat.
PRĪDIĀNUS, a, um. [χθεσινός] Adj. pro Hesterno. Suet. Calig. cap. 58. Marcente adhuc stomacho pridiani cibi onere. Hæc Budæus. ... lum lib. 2.
Pridianæ pluviæ recens conceptaculum. Apul. lib. 9. Milef. p. ... Elmenh.
Reliquiæ pridianæ. Idem ibid.
PRĪĒNE, es. f. [Πριήνη] Ioniæ urbs, Biante alumno nobilis. ... Cic. in Parad. 1. Priscian. in Periegesi,

Per quas Mæander pinguis descendit in æquor,
Inter Miletum currens, latamque Prienem. Auson. de 7. Sapient. ...
Plures esse Bias pravos, quem clara Priene.

PRIĒNENSIS, e. Adj. [Πριηνεύς] Prienensis justitia, proverbio celebrata; ob insignem Biantis in causis judicandis integritatem, qui ... rus quempiam ad mortem lacrimatus sit miseram hominis fortunam ...

nens, necessarium quidem esse indolescere, sed a lege & justitiæ regula discedere magis perniciosum fore. V. Stobæus Serm. 44. Strabo lib. 9. & Laertius in ejus vita.

PRIĒNSUS, a, um. Adj. diss. [Πριηνεύς] Sidon. 2. Paneg.

Prienes Bia, quod plus tibi turba malorum est. Idem Carm. 15.48. ubi quadrisyllabum facit, pr. producta. Diog Laer. & Auson. corrip.

PRIMÆVUS, PRIMANUS, PRIMARIUS, PRIMATES, PRIMITIÆ, PRIMIPARA, PRIMIPILUS, V. PRIMUS.

PRIMNESIOS, Palus, ad quem funis nauticus religatur, quem alii Tonsillam dicunt. Paulus. [Sed rectius Prymnesius, πρυμνήσιος per y scribitur, ἀπὸ τῆς πρύμνης.

PRIMOGENITUS, PRIMOPILARIUS, PRIMORDIUM, &c. V. PRIMUS.

PRĪMUS, a, um. Adj. [πρῶτος] Formam habet Superlativi, cujus Comper. est PRIUS, us. de quo V. s. l. quandoque ad numerum, seu ordinem refertur. Ter. Phorm. 2. 3. 47.

At si talentûm rem reliquisset decem.
D. Di tibi malefaciant. P. primus esses memoriter
Progeniem vestram usque ab avo atque atavo proferens. Idem Adelph. 5. 9. 18. — optumam
Mulierem quidem. A. & quidem nepoti tuo hujus filio
Hodie primam mammam dedit hæc. h. e. Ipsa prima dedit mammam. Idem Adelph. 4. 2. 7.
Primus sentio mala nostra, primus rescisco omnia.

Extremi primorum. Hor. 2. Epist. 2. 203.

Primus ante omnes. Virg. 2. Æn. 40.

Primus ad extremum similis sibi. Hor. in Arte Poet. 254. De versu Iambico trimetro.

Prima duo capita epistolæ tuæ tacita mihi quodammodo relinquenda sunt. Cic. 3. Fam. 8.

Primæ & Posteriores sententiæ. Cic. 10. Fam. 11. Primæ tuæ sententiæ infinitis cum muneribus, posteriores ad tempus arbitriumque amicorum meorum compositæ.

Primus sententiam dicere. Cic. 6. Philip. 8. Primus in hoc ordine, quoad magistratum iniret, sententiam dicere. Solebant enim Consules designati primi omnium in Senatu sententiam rogari, ut & apud Salustium in Catil. cap. 50. & multis aliis in locis videre est. Ex Turnebo. conf. Cort. ad Sall. & Lex. Pitisc. in Sententia.

Primus de. Cic. 2. Q. frat. 5. Postea Racilius de privatis me primum sententiam rogavit.

Primus ex omnibus philosophis. Cic. 4. de Fin. 17. Primi ex omnibus philosophis natura tributum esse docuerunt, ut hi qui procreati essent, a procreatoribus amarentur.

Primus, de duobus. Cic. 2. de Invent. 11. Quo pacto tractari conveniret argumentationes, in libro primo non indiligenter expositum est.

Primus & Alter libellus. Cic. 4. Verr. 183. Recita mihi, quæso, hunc primum libellum, deinde illum alterum libellum Canuleji.

Annus primus ab honorum perfunctione. Cic. 3. de Orat. 7. Qui ei annus primus ab honorum perfunctione aditum omnium concessu ad summam auctoritatem dabat.

Barba prima. Senec. Hippol. 5.

Chorda prima. Varr. de L. L. lib. 9. 4.

Corpora prima, & semina rerum vocat Lucret. Elementa, lib. 1. 56.

Labes prima mali. Virg. 2. Æn. 97.

Luna prima. Varr. de L. L. lib. 5. 2. Ea die potest videri extrema & prima luna.

Tellus prima. Hor. 2. Serm. 2. 93.

— tellus me prima tulisset. Quem locum exponens Turnebus, Culpam, inquit, fortasse videatur significari tellus illa, quæ antiquorum ætate erat, non tellus sæculi Horatiani: nec culpari forte is sensus possit. Verumtamen Tellus prima videtur esse, quæ e chao prima, ante elementa omnia, etiam ante cælum (si Hesiodo in Theogonia credimus) extitit. Sic Virg. 4. Æn. 166.

— prima & tellus & pronuba Juno
Dant signum. Et 1. Georg. 12.
— tuque o, cui prima frementem
Fudit equum magno tellus percussa tridenti. Etsi enim in Attica hoc factum fuisse legimus, quam antiquissimam terram indigenarum altricem audivimus: tamen absolute de terra accipiendum existimamus, cui primæ ortus originis tribuitur. At lib. 3. 95.
Quæ vos prima tulit tellus; aliter exponitur, & recte: posset tamen etiam eodem sensu commode conservari.

Unda prima addita. Varr. de L. L. lib. 4. 36.

Primus adventu. Plin. lib. 15. cap. 14. ad finem, de variis malorum generibus, Dacis ferme vilissimis nomen, quanquam primis adventu, decerpique properantibus.

Primus quisque, Ut quisque primus, &c. V. QUISQUE.

Primo quoque die. Columel. lib. 8. cap. 5. Pompejus ad L. Domitium, in Ep. Cic. ad Att. 8. 12. Ut primo quoque die Luceriam advenires.

Occasione prima quaque. Plin. jun. Ep. Proinde prima quaque occasione mitte.

Particulam primam quamque venti sentire. Lucret. lib. 4. 262.

Tempore primo quoque, i. e. Statim, sive Quum dabitur occasio. Cic. 6. Verr. 58. Primo quoque tempore afferretur. Idem 8. Att. 6. Omnes copias primo quoque tempore in unum locum convenire.

Primus, Optimus. Virg. 9. Æn. 785.

— juvenum primos tot miserit Orco. Ter. Adelph. 5. 4. 4.
Et, quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repudies. Ubi Donat. Prima, ante alia eligenda, quæ & primo loco ponenda, ac per hoc optima.

Prima & summa, habentur utilia. Cic. 3. Off. 101.

Primus apud te est. Ter. Eun. 1. 2. 10. h. e. Supra alios amas illum. Ibid. 2. 2. 17.

Est genus hominum, qui esse primos se omnium rerum volunt.

Primam dices, scio, si videris: h. e. Pulchriorem ceteris omnibus. Ter. Eun. 3. 5. 19.

Laus prima, Summa. Plin. lib. 12. cap. 23. Laus primæ candidissimis sphagnis atque altissimis, secunda rutilis, nulla nigris. i. e. Plurimi æstimantur.

Honos primus virtutis. Hor. 1. Serm. 6. 83.

Primus, Princeps, Summus, Primus dignitate, vel loco.

Decem primi. Cic. pro Rosc. Amer. 25. Itaque Decurionum decretum statim fit, ut Decem primi proficiscantur ad L. Sullam. V. DECEM.

Dyrrachinus, primus civitatis. Cic. 5. Verr. 129.

Genere & nobilitate sui municipii facile primus. Cic. pro Rosc. Amer. 15.

Homo primus. Cic 6. Verr. 37. A Lysone vero Lilybætano, primo homine, apud quem diversatus es, &c.

Lictor primus. Cic. ad Q. frat. Apud quem primus lictor quievit, tacuit accensus. V. infra, Proximus lictor.

Mamma prima. V. MAMMA, & a pr. dict. supra.

Primum, i, n. absol. unde varii loquendi modi, ut

A primo, pro Ab initio. Cic. 8. Att. 11. Hoc a primo cogitavit, omnes terras, omnia maria movere. Ter. Phorm. 4. 3. 37. A primo homo insanibat. Idem ibid. 4. 2. 14.

A primo, deinde, post. Cic. in Orat. 26. In illa pro Ctesiphonte oratione longe optima, summissus a primo: deinde dum de legibus disputat, pressius: post sensim incedens, judices ut vidit ardentes, in reliquis exsultavit audacius.

A primo lucis. V. A.

In primum, pro In primam aciem. Liv. 2. 46. extr. Sic in primum infestis hastis provolant duo Fabii, totamque moverunt secum aciem. Et lib. 3. 62. extr. Equites duarum legionum sexcenti fere equis desiliunt: cedentibusque jam suis provolant in primum: simulque & hosti se opponunt, &c. [Conf. 2. 20. An & alii scriptores utuntur?

In primo viget, jacet in extremo. Cic. in Orat. 215.

Prima, plur. pro Principiis. Liv. lib. 8. 3. Quod bellum, si prima satis prospera fuissent, haud dubie pervenisset ad Romanos. Curt. lib. 4. Virg. 6 Ecl. 34. — ut his exordia primis
Omnia & ipse tener mundi concreverit orbis. Ubi per Prima, Atomos Epicuri intelligit. Sic Lucret. lib. 4. 187.
Propterea quia sunt e primis facta minutis.

Prima viai, pro Primæ viæ. Usitatum est loquendi genus Lucretio: Sic enim alibi, Ultima naturaï, Abdita templi, Acuta belli, & cetera id genus. Est autem versus hic lib. 1. de Rer. natur. 1068.

Amplexi quod habent naturæ prima viaï. i. e. Quia teneant perverse prima elementa, & primas vias naturæ investigandæ. Lambinus.

Prima consiliorum, h. e. Prima consilia. Tacit. 2. Hist. 11.

Aliquando per Prima notantur Præclariora; per Secunda & Tertia, Deteriora. Cic. in Orat. 4. Prima enim sequentem, honestum est in secundis tertiisque consistere. Sallust. Catil. cap. 36. Domi otium atque divitiæ, quæ prima mortales putant. conf. Idem Jugurth. 61. & 76.

Cum primis. V. CUM præpositionem.

Cum primis domi suæ locuples & honestus homo Sopater. Cic. 4. Verr. 68.

Sapiens cum primis nostræ civitatis homo. Cic. 2. de Orat. 224.

In primis. V. IN præpositionem.

Clarum & ornatum in primis Siciliæ oppidum Himera. Cic. 4. Verr. 86.

Homo in primis improbissimus. Cic. 5. Verr. 68.

In primis splendidus Minucius Eques Rom. Cic. 4. Verr. 96.

Primas dare alicui, Subaudi Partes. Item Primas ferre, aut tenere. Cic. de Clar. Orat. 183. Ex his Cotta & Sulpicius, cum meo judicio, tum omnium, facile primas tulerunt. i. e. Sapientissimi & doctissimi habiti sunt. Ibid. Erat excellens judicio vulgi, & facile primas tenebat adolescens.

Agere primas. V. AGO.

Agebat primas in causis Hortensius. Cic. de Clar. Orat. 308.

Concedere alicui primas. V. CONCEDO.

Concedere ingenio primas. Cic. 2. de Orat. 147.

Deferre primas alicui, Palmam & primum locum tribuere. Cic. 1. Att. 14. Amoris ergo me, quum a fraterno amore domesticoque discessi, tibi primas defero. i. e. Post eos is es, quem maxime amem.

Primarum partium esse. V. PARS.

Primus, Prior, Tempore primus. Virg. 1. Æn. 24.

Prima quod ad Trojam pro caris gesserat Argis. Idem 1. Æn. pr.
— Trojæ qui primus ab oris &c. V. paulo post.

Primus, pro Eo ante quem nullus est. Virg. 1. Ecl. 45.

Hic mihi responsum primus dedit ille petenti. Sall. in Jugurth.

A Poetis hoc Adjectivum construitur cum Substantivis, & Adverbii vim habet. Virg. 5. Æn. 857.

Vix primos inopina quies laxaverat artus. i. e. Vix primum. Sic, Primam urbem invadere. Sil. 2. 235. V. Drakenb. & Gronov. Observ. 1. 7. Serv. ad 1. Æn. 24.

Interdum notat Partem alicujus rei. ut Ter. Adelph. 8. Lenoni eripit meretricem in prima fabula. i. e. In prima parte fabulæ. Virg. 9. Æn. 245.

Vidimus obscuris primam sub vallibus urbem. Idem in Ciri, 212.
Tum suspensa levans digitis vestigia primis. Sic Catullus 2. 3. dicit Primum digitum, pro Summa digiti parte.

Primæ ceræ dicuntur, quos Jureconsulti Primos gradus institutionum vocent. Erant enim ceratæ tabulæ testamentorum. Budæus. V. CERA.

Labris primis aliquid gustare. Cic. 1 de Nat. Deor. 20. Hunc censes primis, ut dicitur, labris gustasse physiologiam, id est naturæ rationem, qui quicquam quod ortum sit, putet æternum esse posse? Est, inquit Erasmus, Breviter quippiam attingere. Ductum ab iis, qui cibum aut potum tenuiter prægustant, nihil inde in stomachum transmittentes.

Accessu primo. Liv. 28. 43. M. Atilium captum in Africa commemorat, tanquam M. Atilius primo accessu ad Africam offenderit.

Aditus primi difficiles. Hor. 1. Serm. 9 56.

Adventu primo statim. Liv. 4. 53. Impigre, primo statim adventu, dejectis qui in præsidio erant, arcem recepit.

Aspectu primo. Liv. 35. 11. Nihil primo aspectu contemptius, equi hominesque paululi & graciles.

Aspectu primo obstupuit. Virg. 1. Æn. 617.

Facie prima. Cajus in l. Aliquando. D. ad Senat. Cons. Vellejanum.

Fronte prima. V. FRONS, frontis.

Introitu primo. Plin. lib. 12. cap. 8.

Progressu primo. Cic. 4. Acad. 92. Sed quoniam tantum in ea arte ponitis, videte ne contra vos tota nata sit, quæ primo progressu festive tradit elementa dicendi.

Specie prima. Cic. 4. de Fin. 61. Nominibus uterentur his, quæ prima specie admirationem, re explicata risum moverent.

Adolescentia prima. V. ADOLESCO.

Æstus prima incœperat. Virg. 3. Æn. 8.
Ætas. Virg. 2. Georg. 368.
Anni. Virg. 2. Æn. 87.
Diluculo primo, apud Suet. Vitell. cap. 15.
Pas prima noctis. Aul. Gell. lib. 18. cap. 1. in fine. V. FAX.
Ab infantia prima. Tacit. 1. Ann. 4.
Juventa prima. Plin. lib. 10. cap. 55.
Lux prima, pro Summo diluculo. Cic. 4. Fam. 12. Eo fum profectus prima luce. Sic Cic. 4. Att. 3. Cæfar 1. Bell. Gall. 22. Liv. 9. & Tacit. 3. Hift. 70.
A prima luce. V. A Præpofitionem.
Mane primo cum familia prodeundum eft. Columel. lib. 11. cap. 1. dicitur & Summo mane.
Tenebris primis movit. h. e. Cœpta nocte. Liv. 31. 23.
Vefpera prima. Liv. 34. 61. Tabellas confcriptas celeberrimo loco fupra fedem quotidianam magiftratuum prima vefpera fufpendit.
Vefpere primo. Tacit. 5. Ann. Primo vefpare, ut lumina in caftris hoftium confpexere, &c.

PRIMUM, Adv. temporis. [πρῶτον, πρῶτα] fereque fequitur Præterea, vel Deinde. Ter. Adelph. 4. 2. 1.

Næ ego homo fum infelix! primum fratrem nufquam invenio gentium;
Præterea autem, dum illum quæro, a villa mercenarium
Vidi: is filium negat effe ruri. Idem in prol. Heaut. 3.
Id primum dicam: deinde quod veni eloquar.

Nunc primum. V. NUNC.
Primum, deinde, poftremo. Cic. 5. Verr. 169. Primum jam, quum pofita effet apud eas focietates, unde erat attributa, binis centefimis fœneratus eft; deinde permultis civitatibus pro frumento nihil folvit omnino; poftremo fi cui civitati folvit, tantum detraxit, quantum commodum fuit.
Primum, deinde, deinde. Cic. 4. Verr. 144. Primum averti pecuniam domum non placere: deinde ipfarum ftatuarum modum quendam effe oportere: deinde illud certe, ab invitis exigi non oportere.
Primum aliter, nulla fequente particula. Plaut. Capt. 2. 3. 100.

Sequor, te ut amittam: ei rei primum prævorti volo.

Primum omnium. Ter. Heaut. 2. 3. 33.

Mane, hoc quod cœpi, primum enarrem, Clitipho:
Poft iftuc veniam. CLIT. propera. S. jam primum omnium
Ubi ventum ad ædes eft, Dromo pultat fores: &c.

Ut primum illam vidi, nunquam vidi poftea. h. e. Nunquam nifi femel vidi. Plaut. Epid. 4. 2. 30.
Ut primum poteftas data eft augendæ dignitatis tuæ, nihil prætermifi in te ornando, quod pofitum eft in præmio virtutis, aut in honore verborum. Cic. 10. Fam. 13.
Ut primum forum attigi, fpectavi femper ut tibi poffem quammaxime effe conjunctus. Cic. 5. Fam. 8.
Primum, pro Præcipue. Plin. lib. 15. cap. 18. Quod primum in eo miremur? curam ingenii, an occafionem fortuitam? celeritatemque curfus, an vehementiam viri?
Primum dum. Plaut. Trin. 1. 2. 61. Primum dum omnium conf. Idem Bacch. 2. 3. 25. Moft. 1. 2. 39. & 2. 1. 53. Mil. 2. 3. 26. Rud. prol. 32. & Truc. 1. 1. 10.

PRIMŌ, Adv. [πρῶτον] ex Ablativ. pro Primo loco.
Primum tempus, Primo locum denotat. Quam etiam differentiam inter Quartum & Quarto tradit Varro apud Gell. 10. 1.
Primo, pro Prima fronte, prima fpecie, primo aditu. Ter. Eun. 5. 7. 10.

At etiam primo callidum & difertum credidi hominem. Ovid. 2. Met. 444.
Et timuit primo, ne Juppiter effet in illa.

Primo & Mox. Plin. lib. 19. cap. 3. Vefci pecora folita, primoque purgare, mox pinguefcere.
Sequuntur particulæ Iterum, Poftea, Poftremo, &c. V. Liv. 1. 58: 31. 29: 26. 39. & 23. 40.

PRIMŌDUM, pro Primo. Plaut. Capt. 1. 2. 57. Primodum opus eft piftorienfibus, ut legit Meurf. Al. Primum dum.

PRIMĒ, Adv. apud antiquos, unde Appritae.
Fabula prima proba. Næv. apud Sofipatr. p. 188. & Prifcian. p. 603.

PRIMĬTER, Adv. [πρώτως] i. e. Primo. Pomponius Maccis geminis,
Quin bono animo es viden, ei pis primiter dapes. Non. 2. 661.

PRIMĬTUS, aliud Adv. [πρωτίστως] Idem. Lucil. lib. 5.

Sic uti quam primus ficos propola recentis,
Protulit & pretio ingenti dat primitus paucos. Ita Non. 2. 661.

Mercer. Varr. 2. de R. R. cap. 2. Primitus oritur herba imbribus primoribus evocata. Petron. cap. 62. Ego primitus nefciebam ubi effem. conf. Gell. 1. 18. & Catull. 19. 12. qui habet Primitu.
Infinuari primitus. Lucret. lib. 4. 1024. Idem 5. 1092.
Primitus ingredienti cum fafcibus forum. Suet. Claud. cap. 7.
Primitus inftituti dies. Cenforin. cap. 20.

PRĪMŬLUS, a, um. Adj. dimin. a Primus. Plaut. Amph. 2. 2. 105.

Primulo diluculo abiifti ad legiones.

PRIMŬLUM, Adv. dimin. a Primum. Adv. Ter. Adelph. 5. 6. 10.

Paulatim plebem primulum facio meam. Ibid. 3. 1. 2.
— modo dolores, mea tu, occipiunt primulum. Ubi Donatus, Initium & ipfa origo dolorum diminutive demonftrata eft. Non enim Primum, fed Primulum dicit.

PRIMĀNUS, a, um. Adj. [πρωτανός] Qui eft ex prima claffe, vel Legione. Paulus, Primanus tribunus erat, qui primæ legioni tributum fcribebat. V. Feft. fragm. & not. Ant. Auguft.
Primanus Tribunus, apud Catonem, in ea quæ eft contra Thermum de fuis virtutibus. Hæc Feftus, reliqua defiderantur.

PRIMĀNUS, i. m. Tacit. 2. Hift. 43. 2. Primani, ftratis Unaetvicefimanorum principibus, aquilam abftulere.

PRIMĀRIUS, a, um. Adj. [πρωτεῖος, ἀρχικός, αὐθέκαστος, ἀρχοειδής] Quod aliunde originem non habet. Primarius lapis, Qui primus in aliquo ædificii fundamento ponitur. Primarius vir, Primus in civitate. Cic. de Senect. 61. In quem illud elogium unicum: Plurimæ confentiunt gentes, populi primarium fuiffe virum. h. e. Primum inter cives & veluti eminentiffimum. Et 2. de Fin. 116. Idem. 7. Verr. 120. Vir primarius, homo nobiliffimus, dicit.
Adolefcens primarius. V. ADOLES.

Bellator primarius. Plin. lib. 7. cap. 43.
Conditio primaria. Plaut. Stich. 1. 2. 82.
Femina primaria. Ter. Phorm. 5. 8. 78. Cic. 3. Verr. 153. Scilicet magno præfidio fuit Anniæ pupillæ mater femina primaria.
Senator, vir primarius. Cic. pro Flacc. 50.
Primario loco effe, & Secundum locum obtinere, contraria. Cic. 3. de Fin. 52. Sic in vita, non ea quæ primario loco funt, fed ea quæ fecundum locum obtineat, προηγμένα, id eft producta nominentur.

PRIMAS, ātis. m. [πρῶτος] Primates dicti funt Primi in civitate, vel populo, qui & Summates.
Primatis civitatis filii cadaver. Apul. 2. Met. p. 124. Elmenh.
Feminam primatem, Adjective dixit Idem ibidem p. 123. Elmenh.

PRIMATUS, ûs. m. [πρωτεῖον, πρωτεία] Ipfa auctoritas primas ferentium. Plin. lib. 13. cap. 12. Primatum mutavit Claudius Cæfar. Subaudi Chartæ.
Primatum dare alicui rei. Varr. 1. de R. R. cap. 7.

PRIMĬTIUS, a, um. Adj. Quod in aliqua re primum & principale eft. Ovid. 12. Met. 271.

Ecce rapit mediis flagrantem Rhœtus ab aris
Primitium torrem. Alii legunt Prunitium, a Pruna fcilicet.

PRIMĬTIÆ, arum. f. pl. [ἀρχαὶ, ἀπαρχαὶ, πρωτογεννήματα] Primi fructus ex agro fufcepti, qui Deo offeruntur. Plin. lib. 4. cap. 12. Frugum primitias folitos Delon mittere Apollini.
Frugum primitiæ. Ovid. 10. Met. 433.
Operum primitiæ. Stat. 2. Theb. 742.
Primitias vitis refecare confuerunt, i. e. Prima flagella. Columel. lib. 4. cap. 10.
Armorum primitiæ. Stat. 11. Theb. 285.
Lacrimarum primitiæ. Stat. 6. Theb. 146.
Metallorum. Tacit. 4. Hift. 53. 5.

PRIMĬTĪVUS, a, um. Adj. [πρωτότυπος] Quod aliunde non habet originem, five quod per fe inventum eft. Unde & Primitiva verba, Quæ per fe inventa funt, nec aliunde derivantur: ut Amo. [Formatur a Primitus, ut cetera id genus a Partic. in Tus.
Primitivi anni. Columel. de Arborib. cap. 23. Ea res & fertilem arborem reddet, & primitivos annos, fructum vinofum, poftea vero etiam dulcem, & apyrenum. Fortaffe legendum, Primitivis annis, five Primis: ut idem lib. 5. cap. 10. Ea res & fertilem arborem reddit, & primis annis fructum vinofum, & poft quinquennium dulcem & apyrenum facit. [Urfin. Primis v annis. An Et per primitivos annos. vel Per primos v annos?

PRIMŌRIS, [ἄκρος] genitivus, cujus nominativus non reperitur. plur. Primores, um, &c. [Forte a Primior, quod a Primus, ut Proximior &c. Primores, dicuntur Summæ quæque res, inquit Nonius 5. 24. Lucilius,

Quam gallus digitos, primorefque erigit ungues. Cato R. R. cap. 5. Pullus in terram deprimito, extollitoque primorem partem.

Nafi primoris acumen. Lucret. lib. 6. 1191.
In primore fronte animum geftare. Apul. Apol. p. 300. Elmenh.
Primores digiti. Cato de R. R. cap. 40. Surculum aridum præacutum inter librum & ftirpem artito primores digitos duos. Hic Primores digiti, Tenues intelliguntur, quod digiti primore fui parte minus craffi funt. Itaque Cato his Craffos opponit, ita fcribens, Stirpem oblinito digitos craffos tres.
Primoribus labris guftare, eft Leviter quidpiam attingere. Proverbium ductum ab iis qui cibum aut potum tenuiter deguftant, nihil inde in ftomachum tranfmittentes. Cic. pro Cœl. 28. Equidem multos, & vidi in hac civitate, & audivi, non modo qui primoribus labris guftaffent genus hoc vitæ, & extremis, ut dicitur, digitis attigiffent. Idem 1. de Orat. 87. Hæc autem effe penitus in media philofophia retrufa atque abdita, quæ ifti rhetores ne primoribus quidem labris attigiffent.
In labiis primoribus verfatur, vide VARRON. H St. conf. Primis labiis f.l.
Primores, pro Primis accipitur: ut, Primores imbres. Varr. 2. de R. R. 2.
Anni primores. Sil. lib. 16. 650.
Dentes primores, Qui primi patent. Plin. lib. 11. cap. 37.
Domus partem primorem effe atrium. Gell. lib. 16. cap. 5.
Primori in acie verfabantur. Tacit. 3. Hift. 21. extr.
Feminæ primores. Tacit. 2. Ann. 29. 1.
Miniftri primores. Idem 4. Ann. 10. 2.
Primore juventute confcripta. Liv. 24. 20. V. Gronov. Aufon. Parent. 15. 7.

Te primore vigens, te deficiente relabens.

Primores, pl. m. [ἄκροι] pro Primatibus, Proceribus. Virg. 9. Æn. 309.

Protinus armati incedunt: quos omnis euntes
Primorum manus ad portas, juvenumque fenumque
Profequitur votis. Ubi Serv. Primorum, genitivus hic venit ab eo quod eft, hi Primores, ficut hi Proceres: quorum nominum nominativus fingularis non invenitur, licet dicamus hujus Primoris.

Populi primores. Hor. 2. Serm. 1. 69.
Socium primores. Sil. lib. 13. 7.

PRIMŌTICUS, a, um. Adj. Primo natus, præcoquus. ut, Duracina primotica. Apic. 4. 5.

PRIMÆVUS, a, um. Adj. [πρωτῆλιξ] Quod eft primæ ætatis: ut Grandævus, grandioris ætatis, Æquævus, &c. Virg. 9. Æn. 546.

— vix unus Helenor
Et Lycus elapfi: quorum primævus Helenor, &c. Idem lib. 10. 345.
— fidens primævo corpore Laufus.

Conjux primævus. Stat. 5. Silv. 3. 66.
Natus primævus. Catul. Argon. 62. 401.
Primævo flore juventus. Virg. 7. Æn. 162.
Juvenes primævi. Sil. 5. 424.
Juventa primæva. Auct. Phœnicis, 115.

PRIMICERS, V. PRINCEPS, infra.

PRIMĪCĒRIUS, i. m. [πριμικήριος] Is qui primus nominator in tabula cerata, hoc eft albo, five catalogo, munera aliquo fungentium. Ita Secundicerius & Tertiocerius dicuntur in Notitia utriufque imperii. V. Lex. Pitifc.
Primicerium, exiftimat Accurfius dictum, quod primus ferat cereum. Quæ etymologia plane ridicula eft. Nam Primicerius notarius principia dicitur, & honore inter notarios primus: ficut fequens dicitur Secundicerius: κηρὸς enim ceram fignificat: κήρωμα tabulam ceratam, in qua antiqui fcribebant. Ab hujufmodi igitur tabulis dicti funt primicerii.

Primice-

Primicerius, inquit Veget lib. 2. de R. R. cap. 21. in officio præfectorum Prætorio, ad honestum quæstuosumque militiæ pervenit finem.

Dicitur autem Primicerius non solum Notariorum, ut apud Renatum Frigiridum in historia Honorii & Theodosii: Rusticus Agretinus ex Primicerio Notariorum Jovini, multique nobiles apud Arvernos capti: sed etiam primus aliarum dignitatum. Ammian. Marcell. lib. 18. 3. Inter quos etiam Valentinus ex Primicerio Protectorum, Tribunus.

Quæ autem hujus officii sit dignitas, ostendit Cassiod. Variar. 6. 7. In forma Comitivæ sacrarum & Primiceriatus, ubi, Ad publicæ, inquit, felicitatis indicium, locum quoque Primiceriatus adjungimus. & p. p. Parum est autem, quod provinciarum judices tuæ subjaceant dignitati: ipsis quoque proceribus chartarum confirmas officium: dum perfectum non creditur, nisi a te fuerit pro solennitate completum, &c. Ex Alciato. [Suid. Πριμμικήριος, ὁ πρῶτος πλεῖον τῶν τυχόντων.

De Primicerio porro Cubiculi, Fabricæ, Lampadariorum, Notariorum, Præfectorum Prætorio, Protectorum, atque Scrinii, V. omnino Lex. Pitisc.

PRIMICERIATUS, ûs. m. Dignitas & munus Primiceriorum. l. 1. Cod. de Decanis. Biennii spatio Primiceriatus gerant officium. conf. Cassiodor. Var. 6. Epist. 7. in dict. præced. & 16. Et 10. Epist. 11.

PRIMIGENIUS, a, um. Adj. [ἀρχαῖος, πρωτογενής, ἀρχέγονος, πρωτόγονος, πρωτόφυτος] Idem quod Primitivus, Quod aliunde non habet originem. Et proprie Primigenia semina, Quæ dedit natura; quæ Cic. Prima naturæ: & Græci τὰ πρῶτα φύσεως appellant. In his numerant incolumitatem, conservationemque omnium partium, valetudinem, sensus integros, doloris vacuitatem, vires, pulchritudinem, ceteraque hujusmodi.

Vide Beroald. in Sueton. Calig. cap. 3. H. St.

Seminis primigenii fontes. Ammian. 14. 6.

Primigenia Fortuna a gignendo. Cic. 2. de Legib. 28. Fortunaque sit vel hujusce diei, nam valet in omnes dies; vel Respiciens, ad opem ferendam: vel Fors, in quo incerti casus significantur magis: vel Primigenia e gignendo. Liv. 34. 53. Et ædem Fortunæ Primigeniæ in colle Quirinali dedicavit Q. Marcius Ralla, Duumvir ad id ipsum creatus.

Legio primigenia. Spartian. in Julian. cap. 5.

Primigenia noxa, Peccatum est & lapsus primi parentis. Budæus.

Pecuaria primigenia, Omnium prima. Varr. R. R. 2. 2. pr. Dicam de primigenia pecuaria, i. e. De ovibus, quales sint ad feturam utiles.

Semina primigenia. Varr. 1. de R. R. cap. 40. pr.

Primigenius sulcus, inquit Festus, dicitur, Qui in condenda nova urbe, tauro & vacca, designationis causa imprimitur.

Verba primigenia, ut Lego, Scribo, quæ non sunt ab alio verbo, sed suas habent radices. Varr. L. L. 5. 5.

PRIMIGENUS, a, um. Adj. [πρωτογενής] Idem. Lucret. lib. 2. 1104.

> Multaque post mundi tempus genitale, diemque
> Primigenum maris & terræ, solisque coortum, &c. Avien. Phænom. Arat. 13. — primigenæ penetralia mentis.

PRIMIPARA, æ. f. [πρωτοτόκος] Primiparæ dicuntur Matres, quæ primo genuerunt. Plin. lib. 8. cap. 40. Et ab ea quæ femina fit ex primipara genita citius cerni.

PRIMIPILUS, i. m. [πρωτόπιλος] Centurio primæ cohortis, ut Livius scribit lib. 7. 41. Id propter P. Salonium postulatum est a conjuratis, qui alternis prope annis & Tribunus militum & primus Centurio erat: quem nunc Primipilum appellant. Al. Primi pili. V. ANTEPILANI. Suet Calig. c. 44. At in exercitu recensendo, plerisque Centurionum, maturis jam, & nonnullis ante paucissimos, quam consummaturi essent, dies, primos pilos ademit, causatus senium cujusque & imbecillitatem. Cic. 5. Att. 1. At ille cohortem illam primam totam perdidit, Centurionemque primipili nobilem sui generis. [Dicitur idem & Primi pili Centurio, & Primum pilum ducere. Suid. Ἔστι δὲ πῖλος ἡ τάξις, πρῶτος πῖλος πρωτόλοχος, Latini tamen n. g. efferunt. V. in PILUM supra. & Cujac. ad Suet.

De primipilo V. Alex. Alexand. lib. 1. cap. 3.

Aquila primipili. Cic. 11. Philip. 20.

Primipilum ducere. Cæs. 5. Bell. Gall. 34. 6. Sed rectius legitur Primum pilum, divise.

Primipilus legionis. Gruter. p. 347. conf. Lex. Pitisc.

Innominatus Græce legum interpres, Primipilum tradit Militarem annonam esse. Id quod non omnino absurdum putat Alciatus. Nam quum Primipilos in legione primos esset, consequebatur omnia legionis commoda, ut docet Vegetius R. M. lib. 2. cap. 8. Proinde annona quoque militaris illi concedebatur dividenda per capita militum.

Primopilus, etiam legitur apud Gruter. Inscript. p. 349. n. 4. &c. V. Ald. Manut. Epist. 3. 3. V. Suid. in PRIMOPILARIUS infra.

PRIMIPILARIS, is. m. [πρωτοπιλάριος] dicitur ipse Centurio, qui olim præditus fuerat hac dignitate, ea forma, qua Consularis. Quintil. lib. 6. cap. 3. An primipilaris ad testamento suaderet ordinare suprema judicia. Sidon. 6. Epist. 1. Te primipilarem spiritualis castra venerantur.

Legitur & Primopilaris. Gruter. Inscr. p. 50. n. 6. & dict. seq.

PRIMIPILARIUS, i. m. Idem. Sen. de Const. cap. 18. Nec impune cessit primipilario. conf. Spartian. Julian. cap. 5. & Nigr. cap. 2. [Suid. Πριμοπιλάριος, ὁ τὸ μεῖζον ἀξίωμα τῶν στρατιωτῶν ἔχων παρὰ Ῥωμαίοις. Gloss. Gr. Lat. Πρῶτος ὁ λόχου Primipilarius.

PRIMIPILATUS, ûs. m. Saresb. 6. 16. Primipilatum affectare.

PRIMIPOTENS, entis. Apul. Asclep. p. 92. Elmenh. Deus primipotens & unus gubernator mundi.

PRIMISCRINIUS, i. m. Scriniariorum supremus. Symmach. 1. Epist. 33. Magister scriniorum. V. Voss. Lex. Etym.

De Primiscrinio Canonum, Numerorum & Securitatum, V. Lex. Pitisc.

PRIMIVIRGIUS, i. m. Primus virgam gestantium ante regem. Gloss. Gr. Lat. Πρωτοραβδοῦχος, Primivirgius. Gloss. Isidor. Primivirgius, caballarius, quod primus est militiæ in virgis. V. Voss. de Vit. L. L. 3. 38.

PRIMOGENITUS, a, um. Adj. [πρωτότοκος] Qui primo genitus est, etiam si alii post non sint geniti. Plin. lib. 11. cap. 40. Primogeniti in quacunque parte sues primas premunt. Vetus codex habet, Primis genitis in quoque partu sues primas præbent. Subaudi, Mammas. V. Cellar. Cur. post. p. 878. Lactant. Inst. Div. 2. 11. Filium suum primogenitum delabi jussit e cælo. conf. Pallad. 1. 39. Sulpic. Sever. Hist. 1. 18. Primogenita omnia Domino offerenda. [Potest & divise scribi Primo genitus, sec. longâ, quomodo forsan veteres scripserunt. At. Gloss. Lat. Gr. Primogenitus, Πρωτογενητος, ἡ πρωτότοκος conjuncte.

PRIMOGENITALIS, e. Adj. Tertull. advers. Valent. cap. 20.

PRIMOPILARIUS, V. PRIMIPILUS & PRIMIPILARIUS.

PRIMOPLASTUS, i. m. Vox hybrida. Prudent. Hymn. omn. hor. 17.

> — ne gens periret primoplasti ex germine. Sed emendatius legitur Protoplasti. q. V.

PRIMORDIUM, i. n. [ἀρχηγονία, ἀρχιφυτεύσις] Principium. Inquit Festus, quod primo ordimur. Frequentior usus in plur. Cic. 2. de Legib. 7. Ordire igitur: nam hunc tibi totum dicamus diem. M.

> A Jove Musarum primordia, sicut in Aratio carmine orsi sumus. Q. Quorsum istuc? M. Quia nunc itidem ab eodem, & e ceteris diis immortalibus sunt nobis agendi capienda primordia.

A primordio fui. V. A præpositionem.

Operum primordium. Curt. lib. 9. 2. 11.

Belli primordia. Stat. 2. Achil. 333. Curt. 9. 6. 17.

Dicendi primordia. Quintil. lib. 1. cap. 9.

Gentis primordia. Ovid. 5. Met. 190.

Mundi primordia. Ovid. 15. Met. 67.

Principiorum primordia. Lucret. lib. 3. 263.

Rerum. Cic. Partit. 7. Ut primordia rerum, & quasi præcurrentia, in quibus inest aliquid argumenti.

Rerum prima primordia. Lucret. lib. 1. 50.

Romæ primordia. Ovid. 3. de Arte Am. 337.

Capere primordia. V. CAPIO, & paulo supra.

Ducere primordia generis ex aliis. Ovid. 15. Met. 391.

Primordia, Sacra, quæ propter primordia, sive originem gentis, celebrantur. Tacit. Germ. 39. pr. Stato tempore in silvam, auguriis patrum & prisca formidine sacram, omnes ejusdem sanguinis populi legationibus coeunt, cæsoque publice homine, celebrant barbari ritus horrenda primordia. [Γενέθλια, seu Natalitia sacra intelligit Tacitus. Gloss. Lat. Gr. Primordium, Ἀπαρχὴ γένους. & Gr. Lat. Ἀρχὴ γένους Primordium.

PRIMORDIALIS, e. Adj. ut,

Causa primordialis. Ammian. lib. 30. pr.

Lex primordialis. Tertull. advers. Jud. cap. 2.

Verbum primordiale, ὁ λόγος. Idem Apol. cap. 21.

PRIMORDIALITER, Adv. Claud. Mamert. 2. 5. Unde corpora primordialiter exsistunt. conf. Augustin. de Trin. 3. 9.

PRINCEPS, ipis. Adj. o. g. [ἀρχὸς, ἀρχηγὸς, ἀρχηγέτης, ἡγεμὼν, πρόκριτος] Qui vel quæ principatum tenet. quasi Primum caput. [Immo, quasi Primiceps, qui primus capit, vel cœpit, ut Inceps, Anceps, &c.

Princeps, Primus. Cic. 2. de Orat. 55. Namque & Herodotum illum, qui princeps genus hoc ornavit. Liv. 21. 4. Princeps prælium inibat. De Hannibale.

Postremus & Princeps, contraria. Cic. 7. Verr. 90. Ut quisque in fuga postremus, ita periculo princeps erat.

Ad pericula princeps. Cic. 10. Fam. 17. Ad omnia pericula princeps esse non recusabat.

Exordium princeps omnium debet esse. Cic. 1. de Invent. 19.

Princeps & solus initio bellum bis indixit. Nepos 8. 1. 5.

Princeps delicti, Auctor. Paulus in l. in hoc. D. de servo corrupto. Justius est eum teneri, qui princeps fuerit delicti.

Belli inferendi princeps. Cæs. 3. Bell. Civil. 54.

Princeps omnium flagitiorum & vitiorum. Cic. in Verrem. vide Indicem edit. Lamb. H. St. Exstant 7. Verr. 4.

Te ducem principemque præberes. Cic. Act. ult. in Verrem p. 194. Lamb. edit. H. St. Priora hujus observationis verba refecta sunt.

Legis Agrariæ princeps P. Rullus, i. e. Auctor. Cic. 2. de Lege Agrar. 13.

Sceleris princeps atque architectus. Cic. pro Cluent. 60.

Sceleris princeps & concitator belli. Cæsar 8. Bell. Gall. cap. 38. conf. Sallust. apud Lactant. 1. 21.

Sermonis ordiendi princeps fuit. i. e. Auctor. Cic. 1. de Orat. 98. Et quoniam princeps Crassus ejus sermonis ordiendi fuit, date nobis hanc veniam, ut ea quæ sentitis de omni genere dicendi, subtiliter persequamini.

Qui princeps vitæ rationem invenit eam, quæ nunc appellatur Sapientia. Lucret. lib. 5. 9.

Princeps, Adj. Primum significat, aliquando Præcipuum. Ter. Adelph. 2. 3. 6.

> Itaque unam hanc rem me habere præter alios præcipuam arbitror,
> Fratrem homini neminem esse primarum artium magis principem.

Amor princeps ad benevolentiam conjungendam. Cic. de Amicit. 26.

Dies imperii princeps, vitæ supremus. Tacit. 1. Ann. 9.

Locum principem auctoritatemque in salute mea tenuistis. Cic. pro Domo 147.

Mensis princeps, Januarius. Columel. lib. 11. cap. 2.

Natura princeps hujus boni. Cic. 2. de Orat. 356. De his qui memoria vigent.

Qualitatum aliæ sunt principes, aliæ ex iis ortæ. Cic. 1. Acad. 26.

Princeps, Primus & eminentissimus, quacunque in re.

Princeps in patria. Cic. 7. Verr. 108. Totum enim tua libidine & scelere, ex sua patria, in qua multis virtutibus & beneficiis floruit princeps, sustulisti.

In astrologia facile princeps Eudoxus. Cic. 2. de Divin. 87. De quibus Eudoxus, Platonis auditor, in astrologia judicio doctissimorum hominum facile princeps, sic opinatur, &c.

In jure Civili longe omnium princeps Servius. Cic. de Clar. Orat. 151.

Longe princeps. V. LONGUS.

Consilii publici princeps plurimos annos fuit Pericles. Cic. 1. de Orat. 216.

Auctor consilii publici, dux regendæ civitatis, sententiæ atque eloquentiæ princeps in Senatu. Cic. 3. de Orat. 60. V. PUBLICUS.

Cothurni tragici princeps. Plin. lib. 7. cap. 29.

Dearum princeps Juno. Ovid. 6. Fast. 37.

Ingenii & doctrinæ princeps Plato. Cic. 1. Q. frat. 1.

Juvenum, qui & Princeps juventutis. Ovid. 1. de Arte Am. 194.

> Nunc juvenum princeps, deinde future senum. V. Infra.

Philosophorum princeps Socrates. Cic. 2. de Nat. Deor. 167.

Philosophorum princeps & auctoritate & antiquitate Socraticus Aristippus. Cic. 2. Tusc. 28.

Salutis mentisque publicæ princeps, Senatus. Cic. de Arusp. Resp. 58.

Stoicorum princeps Zeno. Cic. 4. Acad. 131.

Terrarum princeps Populus Romanus. In terris. Plin. lib. 22. cap. 3.

Consilio & lingua princeps aliquis. Cic. 1. de Orat. 98.
Longe omnium quicunque fuerunt gravitate dicendi princeps Plato. Cic. in Orat. 62.
Studiis doctrinæ, & regenda civitate princeps Demetrius. Cic. 3. de Legib. 14.
Princeps, Subst. m. Vir primarius. Plin. 3. Epist. 7. Fuit inter principes civitatis sine potentia, sine invidia.
Quales in Republica principes essent, tales reliquos solere esse cives. Cic. 1. Fam. 9.
In principibus. V. IN præpositionem.
Principes, οἱ μέγιστα δυνάμενοι. Vide apud Cicer. aliquot locis pro Domo sua. Cn. Pompejum, quem omnium judicio longe principem esse civitatis videbat. Vide pag. 414. Lamb. Dio vocat δυνατοὺς & οἱ πρῶτοι ὄντες. Οἱ πρῶτοι καὶ μέγιστα παρὰ πάντας δυνάμενοι. Vide Annot. in paginam Dionis 67. Sic etiam col. 106. dicit, φιλόδοξος, αὐτὸς τε τὸ συνεχόμενον, καὶ αὐτὸς τῆς Πομπηίου, τῶν τε ἄλλων τῶν πρώτων. H. St. Exstant Ciceroniana pro Domo 66. Gloss. Lat. Gr. Princeps, πρωτεύοντος, πρῶτος. Princeps, Πρωτεύοντος, ἔξαρχος. Prioris interpretationis exempla præmissa sunt, posterioris infra sequuntur.
Nominis latini longa princeps. Liv. 1. 49. extr.
Sententiarum principes consulares. Livius 144. edit. Feyrab. H. St. Exstant lib. 8. cap. 21. extr. V. infra Senatus princeps.
Civem principem se putat. Cic. 2. de Nat. Deor. 168.
Famina princeps. Plin. lib. 8. cap. 32. Quasdam ous principes feminas scimus omnibus diebus matutinis carnem eam degustare solitas, & longo ævo caruisse febribus.
Femina princeps. Ovid. in quadam Epistola ad Uxorem in lib. de Tristib. H. St. Extat 1. Trist. 6. 25.
Femina seu princeps omnes tibi culta per annos. Sed & alibi sæpius.
Patroni principes. Cic. de Clar. Orat. 319. Quum igitur essem in plurimis causis, & in principibus patronis, quinquennium fere, versatus, tum, &c.
Roma princeps urbium. Hor. 4. Carm. 13. 3.
Vox princeps in Republ. Cic. 4. in Catil. 19. Sed ut mea vox, quæ debet esse in Republica princeps, officio functa Consulari videretur.
Principem habere aliquem. Cic. 6. Fam. 12. Principem tamen habuimus Pansam, cui studiosissimum, mei cupidum, qui valeret apud illum non minus auctoritate quam gratia. i. e. Præcipuum adjutorem. Budæus.
Orbis terræ princeps. Cic. pro Domo 110.
Principum princeps. Cic. pro Flacco, 54. Usque eo orba fuit ab optimatibus illa concio, ut princeps principum esset Mæandrius.
Honoratus homo & princeps. Cic. 1. Off. 118. Hor. 1. Epist. 17. 35.
Principibus placuisse viris non ultima laus est.
Profiteri se principem in Senatu. Cic. 12. Fam. 24.
PRINCEPS, Subst. m. Sub quo nomine Summam & absolutam potestatem in Ro. rep. primus sibi vindicavit Augustus.
Altissimus princeps. Claud. de muneribus Honorio imperatori e Stilicone missis, 22.
Egregius princeps. Claud. 2. Cons. Stil. 113.
Immensus. Claud. 4. Cons. Hon. 23.
Justus. Ovid. 4. Trist. 4. 12.
Nefandus. Senec. Octav. 5.
Venerandus. Claud. 6. Cons. Hon. 53.
Colere principem donis. V. COLO.
Exserere principem, & præstare. Suet. Tiber. cap. 33.
Personam principis in Republ. tueri, magnum est. Cic. 8. Philip. 29. O dii immortales, quam magnum est personam in Republica tueri principis: quæ non animis solum debet, sed oculis servire civium.
Servire principi. Cic. 9. Fam. 17.
Senatus princeps, Qui primus in Senatu sententiam rogabatur. Nam, ut Gellius lib. 4. cap. 10. scribit, Primus rogabatur, qui a Censoribus princeps in Senatum lectus erat. Val. Maxim. lib. 4. cap. 4. in fine, M. Scaurum vocat Senatus principem. Cicero quoque in Bruto 112. de eodem Scauro sic ait, Hoc dicendi genus ad patrocinia mediocriter aptum videbatur: ad Senatoriam vero sententiam, cujus erat ille princeps, vel maxime. conf. Liv. 34. 44.
Principes juventutis dicebantur Principum seu Imperatorum liberi, futuri imperii omine tituloque: Quod Augustus in Cajo & Lucio Cæsaribus instituit. V. Tacit. 1. Ann. 3. & Lips. Elect. 2. 1. vel Bernegg. ad Justin. 42. 2. 11. vel Spanh. de Usu & Præst. Num. diss. 10.
De eodem, atque Principe Officii, Peregrinorum, Præfectorum Prætorio, Primo, & Senatus principe, V. plura in Lex. Pitisc.
Princeps, pro Ordine inter principes, id est qui sunt in principiis aciei. Cic. ad Brut. 8. Cretensi bello, Metello imperatore, octavum principem duxit. i. e. Octavum ordinem inter principes. Budæus. Sic dicebatur genus militis apud Romanos. Primi hastati, deinde principes, denique pilani pugnabant, qui & triarii appellati quod tertio ordine consistebant in acie. V. Varr. de L. L. 4. 16. Et Liv. 8. 8. Ovid. 3. Fast. 129. de Romulo,

— hastatos instituitque decem,
Et totidem Princeps, totidem Pilanus habebat
Corpora, legitimo quique merebat equo.

conf. Veget. R. M. 2. 8. Lips. de Mil. Ro. lib. 2. Dial. 1. & Lex. Pitisc.
PRINCIPĀRI, pro Principatum obtinere, ut Cicero loquitur, vel Fungi principatu. Brugnolus apud Diog. Laertium in Platone. Vide Annotation. H. St. Hunc locum non reperi. Neque vero dictio Principatus a verbo hoc derivatur, verum ab ipso nomine Princeps, ut Consulatus, Magistratus & reliqua ejusmodi. Sed exstat
PRINCIPANS, antis. Partic. Lactant. 4. 13. 19. Et erit illa die radix Jesse, & qui exsurget principans. Sidon. Carm. 9. 48.
Regnis principibusque principantem. Idem Carm. 23. 90.
Natos cum genitore principantes. V. Savar. in loc.
PRINCIPĀTUS, ûs. m. Imperium. [ἀρχὴ, πρωτεῖον, ἡγεμονία] Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 3. In ea civitate duo de principatu inter se contendebant.
Principatus est apibus. Plin. lib. 11. cap. 15.
Regius principatus. Cic. 1. de Fin. 12. Quorum ordo proxime accedit, ut secundus sit, ad regium principatum.
Appetitio quædam principatus cupiditati veri videndi adjuncta est. Cic. 1. Off. 13.
Deferre principatum alicui. Cic. 2. Philip. 5.
Delere principatum. Cic. 1. Fam. 9.
Dare principatum homini. Cic. 11. Philip. 36. Cassio vero sententia mea dominatum & principatum dari.
Dare principatum alicui rei, pro Eam præferre aliis. Plin. lib. 9. cap. 17. Nunc scaro datur principatus.
Est penes ipsum principatus. Cic. 13. Att. 9. Quæ autem his temporibus scripsi, Ἀριστοτέλειον morem habent, in quo sermo ita inducitur ceterorum, ut penes ipsum sit principatus.
Ferre principatum alicujus belli, Moderari, administrare. Cic. 13. Philip. 44. Qui hujus belli feret principatum.
Innascitur pertinacia & nimia cupiditas principatus facillime in elatione animi. Cic. 1. Off. 64.
Tenere principatum sententiæ alicujus. Cic. 12. Philip. 9. Illa enim hujus belli propulsandi, administrandi, sustinendi principatum tenet.
Eloquentiæ. Nepos 25. 5. 4.
Tribuit divinum principatum menti Theophrastus. Cic. 1. de Nat. Deor. 35.
In Gloss. Lat. Gr. Principatus, Προεδρία, προεδρεία. Πρωτεῖον, πρωτοβαθμὶα, καὶ ἀρχή. Principium, Ἀρχή. [Puto post προεδρεία excidisse dictionem Principium, cujus subjecta interpretatio est.
PRINCIPĀLIS, e. Adj. [ἀρχικὸς, ἡγεμονικὸς] Quod primum & præcipuum est.
Causæ principales & perfectæ, adjuvantes & proximæ. Cic. de Fato, 9. Si omnia fato fiant, sequi illud quidem, ut omnia causis fiant antepositis: verum non principalibus causis & perfectis, sed adjuvantibus & proximis.
Quæstio principalis. Quintil. lib. 3. cap. 13. Al. 11. Hanc quæstionem veluti principalem vocant ζήτημα.
Studio principali Juris disciplinam exercere. Gell. 13. 10.
Tabulæ principales Testamenti, quibus Secundæ opponuntur. Paulus in l. penult. D. quemadmodum testamenta aperiantur, Sicut codicilli pars intelliguntur testamenti, ita secundæ tabulæ principalium tabularum partem obtinere videntur.
Verba principalia. Gell. 11. 15.
Viri principales, pro Primis & præcipuis. l. 2. de orig. jur. Et Symmach. 9. 10.
Principale, Quod principis est, vel solitum ipsi.
Arrogantia principalis, Qua fere principes abundant. Plin. in Paneg. cap. 76. extr. Nullus apparatus arrogantiæ principalis.
Bonum. Plin. lo 13. Ac ne principale videatur hoc bonum. Ubi de Cajo Calig. qui unguentis lavabatur. H. St. Exstant lib. cit. cap. 3. extr.
Constitutiones principales, i. e. Principis. Cajus in l. 1. in princ. D. Quod cujusque universitatis nomine.
Copiæ principales. Plin. in Paneg. cap. 82. Nec vero laudaverim per se duritiem corporis, ac lacertorum: sed si his validior toto corpore animus imperitet, quem non fortunæ indulgentiæ molliant, non copiæ principales ad segnitiem, luxumque detorqueant.
Domus. Sen. ad Polyb. cap. 22.
Fastigium. Paterc. 2. 11. 6.
Fortuna. Tacit. 2. Hist. 81. 6.
Majestas principalis, i.e. Principis. Modestinus in l. famosi. D. ad legem Juliam majestatis, Ob principalis majestatis venerationem.
Sic & apud Sueton. in Claudio cap. 17. Leviorem majestati principali titulum arbitraretur. H. St.
Opera. Paterc. 2. 124. 3.
Opes principales. Plin. Epist. 150.
Paratus principalis. Tacit. 2. Hist. 59.
Res principales. Plin. in Paneg. cap. 78. Tanta benignitas principis, tanta securitas temporum est, ut ille nos principalibus rebus existimet dignos.
Res. Suet. Calig. cap. 39. Quod principalium rerum privatis copiam faceret. H. St.
Scortum principale. Tacit. 1. Hist. 13. 5.
Porta principalis, inquit Festus, Castrorum nominatur, quod in eo loco est, in quo principes ordines tendunt. Principales portæ in castris Romanis duæ erant: dextræ mentio fit apud Liv. 4. 19. extr. Intentos deinde hostes in vallum, egressus dextra principali cum triariis, repente invadit.
PRINCIPALĬTAS, ātis. f. Macrob. in Somn. Scip. lib. 1. cap. 3. Tria illa quæ, sola probabilia sunt, genera principalitatis amplectitur. Tertull. de anima cap. 13.
PRINCIPALĬTER, Adv. [ἡγεμονικῶς, πρωτευόντως] Ut decet principem. Plin. in Paneg. cap. 47. Quid vitam, quid mores juventutis, quam principaliter formas?
Principaliter dolere & gaudere. Seneca Consol. ad Polyb. cap. 36. Is homo, qui non magis dolere, quam gaudere principaliter posset. H. St. i. e. Ut principe dignum est. de Cajo Calig. loquitur.
Principaliter, pro Præcipue. Ulpianus in l. athletas. §. 1. D. de iis qui notantur infamia. Sive principaliter hoc negotium gerat, sive alterius negotiationis accessione utatur.
PRINCĬPIUM, i. n. [ἀρχὴ] Initium alicujus rei: & modo ad numerum, modo ad tempus, modo ad fundamentum refertur. Ter. Phorm. 1. 3. 6.
Non me cupidum eo compulisset, quod mihi principium est mali.
Ibid. 2. 3. 82. Bene habent tibi principia.
Origo principii nulla est: nam ex principio oriuntur omnia; ipsum autem nulla ex re alia nasci potest. Cic. 1. Tusc. 53.
Principium & Extremum, contraria. Cic. 1. de Nat. Deor. 2. & pro Cluent. 11. & pro Cæcin. 44.
Principium & Exitus, contraria. Cic. pro Cœl. 56. Reliquum est igitur crimen de veneno, cujus ego neque principium invenire, neque evolvere exitum possum.
Principium & Finis, contraria. Cic. de Senect. 78. Quum animus semper agitetur, nec principium motus habeat, quia ipse se moveat, ne finem quidem habiturum esse motus, qui nunquam se ipse sit relicturus.
Dare a natura principia. Cic. 4. de Finib. 18.
Ex albis principiis alba esse. Lucret. lib. 2. 789. i. e. Elementis.
Corporea principia. Lucret. lib. 4. 538.
Bellorum & imperiorum principium. Cic. pro Corn. Balb. 9.
Juris principia. Cic. 1. de Legib. 18.
Lucis principium Lucina habet. Ovid. 2. Trist. 450.

Movendi

Movendi fons & principium. Cic. in Somn. Scip. 20.
Naturæ principiis parere debemus. Cic. 3. Off. 8.
Philosophiæ principium est scientia. Cic. 1. de Nat. Deor. 1.
Pugnæ principium. Virg. 9. Æn. 53.
Rerum omnium principia parva, sed suis progressionibus usa augentur. Cic. 5. de Finib. 58.
Principium dicendi. Amm. Marc. lib 30. pag. 496. in fine, Suavequoddam principium dicendi exseritur, vel potius Exeritur. H. St. Exstant cap. 4 Vales. Hic est προοίμιον, V. in PRINCIPATUS ad fin.
Abrupta principia. Quintil. lib. 3. cap. 8.
Acutum principium. V. ACUO.
Exalbescere in principiis dicendi. Cic. 1. de Orat. 121.
Capessere principium. Tacit. 15. Ann. 49.
Constant ex principiis rerum omnia. Cic. 4. Acad. 117.
Cognitis principiis multo facilius extrema intelliguntur Cic. pro Cluent. 11.
Ducenda sunt omnium rerum principia a diis immortalibus. Cic. in Vatin. 14.
Ducere principium a sanguine Teucri. Ovid. 13. Met. 706.
Flebile principium melior fortuna secuta est. Ovid. 7. Met. 518.
Fœdum anni principium incessit. Tacit. lib. 4. Ann. 68.
Ferri a principio ad hunc exitum verborum illa comprehensio debet, & tota a capite ita fluere ut ad extremum veniens ipsa consistat. Cic. in Orat. 199. Ante dixerat, In primis partibus, atque in extremis.
Habere principium. Cic. pro Corn. Balb. 9. Qui pueritiæ tempus extremum, principium habuit bellorum atque imperiorum maximorum.
Negare principia. Cic. pro Cæcin. 44. Potestis igitur principia negare, quum extrema conceditis?
Obstare principiis. Ovid. Rem. Amor. 91.
Ponere provisa & diligenter explorata principia. Cic. 1. de Legib. 37.
Tarda principia in omni genere dicendi sunt, exitus spissi & producti esse debent. Cic. 2. de Orat. 213.
A principio. Ter. Andr. 1. 1. 21. Item omnem a principio audies.
Audire a principio admonentem. Cic. 7. Att. 1.
In principio. V. IN.
Principio, pro In principio. Cic. 1. Off. 11. Principio generi animantium omni est a Natura tributum. Subauditur præpositio IN. [Nisi hic Adv. est. V. PRINCIPIO, Adv. post hanc dict.
Principio lucis. Tacit. 3. Hist. 6.
Interdum idem significat ac Principatus. Plin. 9. 34. Principium culmenque omnium rerum pretii margaritæ tenent.
Principium, Prærogativa. Liv. 9. 38. extr. Ei legem curiatam de imperio ferenti, triste omen diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis cladibus, captæ Urbis, & Caudinæ pacis: quod utroque anno ejusdem curiæ fuerat principium.

PRINCIPIA, pl. Locus in acie, a Principibus militibus sic appellatus. Inde, Post Principia esse, i. e. In tuto, citraque periculum. Sumptum a prælio, in quibus tutissimus locus est post principia: siquidem in prima acie stabant Hastati, in secunda Principes, robustior ætas: hos sequebantur Scutati omnes, maxime insignes armis. Post hos Triarii & Rorarii, & Accensi, quemadmodum indicat Liv. lib. 8. 8. Itaque nullus in acie locus tutior quam post principia. Ter. Eun. 4. 7. 11.

Tu hosce instrue, hic ego ero post principia: inde omnibus signum dabo. Erat autem hic locus timido nebuloni conveniens.

Donatus admonet eum usum Verbo militari. Veget. lib. de Re militari 2. cap. 7. pr. testatur, principales in acie milites, proprie dici Principia: sic enim ait, Antiqua ordinatione legionis exposita, Principalium militum, & ut proprio verbo utar, Principiorum nomina, ac dignitates, secundum præsentes matriculas indicabo. Al. Principum. Liv. 2. 65. pr. Quia ab tergo erant clivi, in quos post principia, integris ordinibus tutus receptus fuit. conf. Sisenn. apud Non. 2. 516. V. Lips. de Mil. Rom. 5. 4.
Principia, locus in castris, ubi Duces & Tribuni tendebant, & jus reddebatur. Liv. 28. 24. Forma tamen Romanorum castrorum constabat, una ea spe, quod Tribunos, ex contagione furoris, haud expertes seditionis defectionisque rati fore, & jura reddere in Principiis sinebant, & signum ab eis petebant, & in stationes ac vigilias ordine ibant, &c. Erupit deinde seditio, &c. Fugatis itaque ex principiis, ac paulo post a castris Tribunis, ad principes seditionis gregarios milites C. Albium Calenum & C. Atrium Umbrum, delatum omnium consensu imperium est. Budæus. Justinus lib. 11. Ordines quoque nemo in exercitu Alexandri nisi sexagenarius duxit; ut si Principia castrorum cerneres, Senatum te alicujus priscæ Reipublicæ videre diceres. Turnebus 3. 9. ex Taciti lib. 4. 2. extr. Principia, ea castrorum loca sunt, ubi tendebant Magistratus, erantque signa legionum. Ἀρχεῖα vocat Plutarchus in Galba, Καὶ διέφθειρον ἐν τοῖς ἀρχείοις, ἃ πριγκίπια καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Varro de R. R. 3. 4. pr. Ego vero, ut ajunt, post principia in castris, id est, ab his potius temporibus, quam superioribus. Nam in castris metandis principia primum designabantur, ut Prætorium & tabernacula Tribunorum militum & Legatorum, postea reliqua castra, ubi milites & equites tenderent: Principiaque quod latus occupabant, primum muniebatur parabaturque. Hæc Turneb 2. 9. Cic. ad Brut. 10. Spes libertatis nusquam nisi in nostrorum castrorum principiis est. Alii legunt, In vestrorum castrorum præsidiis. De castris Bruti & Cassii loquitur.
Principia, pro Principibus legionum, ut vult Turneb. l. c. Marcellinus, Præsentibus Jovianorum & Herculianorum principiis & tribunis, causas vehementius æquo bonoque spectaverunt. Idem 15. 5. Al. 11. Cum principiorum verticibus secretius collocutus. Alii Principia hic exponunt Principales milites, vel ipsos Tribunos, Centuriones &c. V. Lex. Pitisc.

PRINCIPIO, Adv. ex Ablativo, i. e. Primum. Virg. 4. Georg. 8.

Principio sedes apibus statioque petenda est. Ter. Eun. 5. 9. 39.
Principio ego vos credere ambos hoc mihi vehementer velim, &c.

Idem Andr. 2. 1. 28. Te obsecro, principio, ut ne ducas.
Principio & Postea. Cic. 2. de Divin. 75. Existimoque jus Augurum, etsi divinationis principio opinione constitutum sit, tamen postea Reipublicæ causa conservatum ac retentum.
Principio & Primum Cic. 1. de Finib. 17. Principio, inquam, in physicis, quibus maxime gloriatur, primum totus est alienus. De Epicuro.
Principio atque animus ephebis ætate exiit. Plaut. Merc. 1. 1. 40. i. e. Quum primum, vel Statim postquam.

PRINCIPIALIS, e. Adj. [ἀρχικός] Quod primum est. Lucret. lib. 6. 423.

Aut sine principiali aliquo labore creata est.

Principiale tempus. Lucret. lib. 5. 246.

PRIOR, & hoc PRIUS, [πρότερος] Comparativum, non solum ad duos, sed etiam ad plures referri potest. Ter. Phorm. 3. 2. extr.

Sed utut hæc sunt, tamen hoc faciam, cras mane argentum mihi
Miles dare se dixit: si mihi prior tu attuleris, Phædria,
Mea lege utar, ut potior sit, qui prior ad dandum est. Hor. 2. Serm. 6. 24.
Ne prior officio quisquam respondeat, urge.

Æstate priore, Superiore. Cic. 1. Fam. 9.
Libro priore. Columel. lib. 4. cap 22. i. e. Præcedenti.
Loco priore causam dicere. Cic. pro Quint. 7.
Pueritia prior, pro Ineunte ætate. Utitur Taurus philosophus apud Gell. lib. 10. cap. 19.
Tempora priora. Plin. in Paneg.
Tyrannus prior Siciliæ Dionysius, Superior. Plin. lib. 12. cap. 1.
Priores nostri. i. e. Majores. Plin. 3. Epist. 4.
Prior & Tergo, contraria. Plin. lib. 11. cap. 37.
Primas etsi utrique, priores tamen libenter deferunt Lælio. Cic. de Clar. Orat. 84. Subaudi Partes.
Prior, pro Superior, major, præstantior. ut Bellante prior. Hor. Carm. Sæcul. 51.

— Venerisque sanguis
Imperet bellante prior, jacentem
Lenis in hostem. Apul. lib. 2. Florid. p. 346. Elmenh.

Is Hippias e numero sophistarum est, artium multitudine prior omnibus, eloquentia nulli secundus. Ovid. 2. Amor. 10. 6.

Artibus in dubio est, hæc sit, an illa, prior. Hor. 4. Carm. 10. 4.
Nunc & qui color est puniceæ flore prior rosæ.

Causa quia prior. Hor. 2. Serm. 5. 30.
Prius, [πρότερον] Compar. n. Ter. Eun. 2. 2. 5.

Siquidem hercle possis, nihil prius, neque fortius. h. e. Nihil

excellentius. Paterc. 2. 52. 3. Neque prius, neque antiquius quidquam habuit.
Ævi prioris exempla. Ovid. in Ibin, 253.
Prius & Posterius, contraria. Hor. 1. Serm. 4. 58.
Priori posterius, posteriori superius conjungere. Cic. 4. Acad. 44.
Nil prius fide. Propert. lib. 4. 1. 80.

PRIUS, [πρότερον, πρόσθε, πρόσθεν, πρὶν, πάρος] Adv. temporis. Ter. Heaut. 5. 2. 18.

Emori cupio. CH. prius quæso disce quid sit vivere:
Ubi scies, si displicebit vita, tum istoc utitor.

Nihil prius mihi faciendum putavi, quam ut tibi gratularer. Cic. 4. Att. 14.
An pro Potius? H. St. [Imo pro Antiquius. Nihil antevertendum.
Ut prius, sic prius. Cic. de Amicit. 15. Quem fuerat æquius, ut prius introieram, sic prius exire de vita.
Prius orto Sole. i. e. Ante Solis ortum. Hor. 2. Epist. 1. 102.

PRIUSQUAM, Subcontinuativa conjunctio, quam nonnulli disjungunt, Prius, quam. Aliquando Indicativo, aliquando Subjunctivo jungitur.
Indicativo. Ter. Hec. 3. 1. 14.

Prius quam hanc uxorem duxi, habebam alibi animum amori deditum.

Cic. 1. Philipp. 11. Prius quam de Rep. dicere incipio, pauca querar de hesterna M. Antonii injuria.
Cui priusquam de ceteris rebus respondeo, &c. Cic. 2. Philipp. 3.
Conjunctivo. Virg. 3. Georg. 468.

Continuo ferro culpam compesce, priusquam
Dira per incautum serpant contagia vulgus.

Ac priusquam aggrediar ad causam. Cic. pro Corn. Balb. 18.
Tamen, quid potius faciam, priusquam me dormitum conferam, non reperio. Cic. 9. Fam 26.
Præclare enim vixero, si quid mihi acciderit, priusquam hoc tantum mali videro. Cic. pro Milon. 100.

PRIORĀTUS, ûs. m. Idem quod Primatus. Tertull. advers. Valent. cap. 4. Ut solent animi pro prioratu excitari.

PRIORSUM, Adv. Macrob. 7. Saturn. 13. Sed libris anatomicorum postea consultis, verum reperi, nervum quendam de corde natum priorsum pergere usque ad digitum manus sinistræ minimo proximum. Et cap. 9. Septem corporei motus sunt. Aut enim accedit priorsum, aut retrorsum recedit, &c. i. e. *En devant.*

PRIORSUS, Adv. Claud. Mamert. 1. 18. Movetur corpus priorsus & retrorsus. conf. PRORSUM & PRORSUS.

PRISCIĀNUS, i. m. [Πρισκιανός] Cæsariensis, claruit Athenis tempore Justiniani principis. Scripsit de Arte Grammatica ad Julianum Consulem: ad Cosroen vero Persarum regem librum de Naturalibus quæstionibus. Convertit in Latinum sermonem Dionysii de Situ orbis carmina. Sunt qui scribant hunc ab initio Christianum, deinde fidei desertorem fuisse. Volaterranus.
Theodorus Priscianus, medicus tempore Arcadii Imp. cujus tres libros aliqui Octavio Horatiano tribuunt. V. Reines. Varr. Lect. 3. 11. & 17. & Barth. in Claud. p. 1270.

PRISCUS, a, um. Adj. [πρίσκος, ἀρχαῖος, ἀρχαϊκός] Qui superiore ætate fuit, Antiquus, Vetus.
Credendum nimirum est veteribus, & priscis, ut ajunt, viris, qui se progeniem deorum esse dicebant, itaque eorum vocabula nobis prodiderunt. Cic. de Univers. 34.
Itaque unum illud erat insitum priscis illis, quos Cascos appellat Ennius, esse in morte sensum. Cic. 1. Tusc. 27.
Agricolæ prisci. Hor. 2. Epist. 1. 139.
Annales. Ovid. 1. Fast. 7.
Arti priscæ addere motum & luxuriam. Hor. in Arte Poet. 214.
Aurum, Aureum sæculum. Hor. 4. Carm. 2. 40.
Fides. Virg. 9. Æn. 79.

— prisca fides facto, sed fama perennis.

Gens prisca mortalium. Hor. Epod 2. 2.
Litteræ priscæ Græcorum. Cic. 3. de Nat. Deor. 42. Joves quoque plures in priscis Græcorum litteris invenimus.
Moneta prisca concessit novæ. Ovid 1. Fast. 222.
More prisco. Ovid. 2. Fast. 282.

Flamen ad hæc, prisco more, Dialis erat.

Digitized by Google

Nomen priſcum mutare. Ovid. 14. Met. 850.
Progenies. Claud. 1. in Ruffin. 106.
Religio Ovid. 10. Met. 693.
Res Ovid. 1. Faſt. 103.
Me chaos antiqui, (nam ſum res priſca) vocabant.
Ritus. Plin. lib. 12. cap. 1.
Sæcula. Martial lib. 1. 27.
Senes. Ovid. 10. Met. 645.
Severitas. Cic. de Aruſp. Reſp. 27. Cujus priſcam illam ſeveritatem ſacrificii mirifica tua ſoror exiſtimatur imitata.
Tempus. Ovid. 1. Faſt. 197.
Verborum priſcorum affectator, apud Suetonium in libello de Clar. Gramm. cap. 10.
Vetuſtas. Ovid. 3. de Pont. 1. 115.
Verborum priſca vetuſtas. Cic. 1. de Orat. 193.
Verbis priſcis, & pæne ſolennibus, bona alicujus conſecrare. Cic. pro Domo 123.
Vocabula. Cic. 3. de Orat. 39. Et illud, quod loquitur, priſcum viſum iri putat, ſi plane fueris ruſticanum.
Priſcæ Latinæ Coloniæ appellatæ ſunt, ut diſtinguerentur a Novis, quæ poſtea a populo dabantur. Feſtus.
Priſci Latini proprie appellati ſunt ii, qui prius, quam conderetur Roma, fuerunt. Feſtus.

PRISCE, Adv. [ἀρχαίως] ut, Priſce agere; i. e. Priſco & antiquo more. Cic. pro M. Cœl. 33. Sed tamen ex ipſa quæram prius, utrum me ſecum ſevere, & graviter, & priſce, agere malit, an remiſſe ac leniter & urbane.

PRISCUS, [Πρίσκος] Cognomen Ro. multis gentibus commune, ut Helvidius Priſcus, qui ſub Nerone Quæſtor Achajam adminiſtravit, Quæſtoriuſque adhuc a Pæto Thraſea gener adſcitus, e moribus ſoceri nihil æque ac libertatem hauſit, opum contemptor, recti pervicax, conſtans adverſus metus. V. Tacitus. 4. Hiſt. 5. V. & Probum Grammaticum de eodem.
Priſcus alter, Panites genere, ſophiſta, Theodoſii junioris epiſtolarum magiſter fuit. V. Suidam de hoc Priſco atque ejus monumentis, & aliis.

PRISMA, ătis. n. [πρίσμα] Sectio. a πρίω, ſeco. Figura eſt ſolida, quæ planis continetur, quorum adverſa duo ſunt, & æqualia & ſimilia & parallela, alia vero parallelogramma. Euclid. 2. Elem.

PRISTĬNUS, a, um. Adj. [ὁ πάλαι] Quod ſuperioribus annis, menſibus, diebus, & noſtra memoria fuit: ut, Priſtina noſtra benevolentia. Venit autem ab an quod eſt Prius, auctore Feſto. Cic. 2. de Divin. 7. Quod quum accidiſſet noſtræ Reipubl. tum priſtinis orbati muneribus, hæc ſtudia renovare cœpimus.
Ego ponerem poſt PRIUS, ſiquidem eſt pro Priuſtinus. H.St. ut Craſtinus a Cras. V. Feſt.
Ætas priſtina. Claud. 2. Conſ. Stil. 124.
Animum priſtinum erga aliquem conſervare. Liv. 31. 2.
Bonitas priſtina & miſericordia. Cic. pro Roſc. Amer. 150.
Conjux priſtinus. Virg. 6. Æn. 473.
Dignitas. Cic. 1. Fam. 5. extr.
Gloria. Virg. 10. Æn. 143.
Labor priſtinus. Cic. pro Sulla. 26. Si ille labor meus priſtinus, ſi ſollicitudo, ſi officia, ſi operæ, ſi vigiliæ deſerviunt amicis, præſto ſunt omnibus.
Mos priſtinus judiciorum, & vetus conſuetudo fori. Cic. pro Milon. 1. Plaut. Truc. prol. 7.
Odio priſtino incenſa mulier. Cic. pro Cluent. 18.
Severitatem ad priſtinam revocare Senatum. Cic. 1. Att. 16.
Statum ad priſtinam recidere. Cic. Anteq. irat in exſil. 13. Quamobrem nolo, me duce, ſupplicii vos ad fraudem deduci, ut ego ad priſtinum ſtatum recidam caſus.
Abſolute. In priſtinum reſtituere. Nepos 20. 1. 1.

PRISTINĀLIS, e. Adj. Columel. lib. 7. cap. 9. Si temperata atque aprica, glabrum pecus, vel etiam priſtinale album paſci poteſt. Quo in loco melius alii legunt Piſtrinale.

PRISTIS, vel PRESTIS, is. f. [πρίστις] Genus piſcis marini longiſſimi, atque anguſti corporis. Plin. lib. 9. cap. 3. Plurima autem & maxima in Indico mari animalia, e quibus balænæ quaternum jugerum: priſtes ducenum cubitorum.
Priſtis, Scylla, maris monſtrum dicitur. Virg. 3. Æn. 427.
Prima hominis facies, & pulchro pectore virgo
Pube tenus, poſtrema immani corpore priſtis. Non tamen ita legendum putat Servius: ſic enim ait, Si navem intelligas, hæc Priſtis, hujus priſtis facit: ſi de bellua, hæc Piſtrix, piſtricis. V. PISTRIX.
Ab hujus ſimilitudine, Navis oblonga dicta eſt Priſtis. [Sic enim docti ſcribunt, nec aliter ſcripſiſſe Servius videtur.] Virg. 5. Æn. 116.
Velocem Mneſtheus agit acri remige priſtim. Priſtis autem a ſectione undarum dicta eſt, ut ait Servius: ſcindit enim mirum in modum fluctus propter tenuitatem. Græcis autem a πρίω, ſeco, πριστὴς, ſector dicitur. [Unde πρίστις Sectrix.] conf. Liv. 35. 26. pr. & 44. 28. & Non. 13. 13.

PRISTĬGER, ĕra, ĕrum, Adj. ut, Priſtiger Triton. Sidon. 4. Epiſt. 8.
PRITANEUM, V. PRYTANEUM.
PRIVATUS, &c. V. PRIVUS.
PRĪVERNUM, [Πριούερνον] Urbs Volſcorum in Latio. Virg. 11. Æn. 535. Unde
PRIVERNAS, ātis. Incola. V. Serv. apud Virg. 7. Æn. 803. explicans illud,
Hos ſuper advenit Volſca de gente Camilla.
Privernates Populi. Plin. 3. 5.
Fundus Privernas. Cic. 2. de Orat. 224. Brute, teſtificatur pater ſe tibi Privernatem fundum reliquiſſe.
PRIVERNAS, Subſt. n. Cic. ibid. Forte evenit, ut in Privernati eſſemus.
PRIVERNUS, a, um. Adj. ut, Privernus ager. Cic. in Rullum, 2. 25. Sed rectius Privernas.
PRIVERNUS, i. m. Nomen Itali. Virg. 9. Æn. 576.
PRĪVĒRUS, a, um. Adj. Idem ac Privatus; ut, Priveræ mulieres. Feſt.
PRIVIGNA, V. PRIVIGNUS.
PRĪVIGNUS, i. m. quaſi Privigenus, vel privi generis [πρόγονος Gl. L. Gr.] Filius mariti uxoriſve, cujus prior conjux diſceſſit. Cic. ad Brut. 16. Quanto autem magis illa callere videtur Philippus, qui privigno minus tribuerit, quam Cicero, qui alieno tribuat? Propert. lib. 2. 1. 52.
Pocula privigno non nocitura ſuo.
Privignus dictus, quod prius quam mater ſecundo nuberet, eſt genitus. Pri enim antiqui pro Præ dixerunt. Feſtus.
Carentes matre privigni. Hor. 3. Carm. 24. 18.
Nubere in familiæ luctum, atque in privignorum funus. Cic. pro Cluent. 188.

PRIVIGNA, æ. f. [πρόγονη Gl. L. Gr.] Cic. 13. Att. 20. De uxore Tuberonis & privigna, neque poſſum jam abdere (eſt enim res pervulgata) neque Tuberonem volo defendere.
Privigna proles, Adj. Columel. lib. 10. 163.

PRIVILEGIUM, & PRIVO. V. PRIVUS.
PRIOR, PRIORQUAM, V. PRIOR.

PRĪVUS, a, um. Adj. [ἴδιος] Privi, æ, a. pl. i. e. Singuli. Non. 1. 152. Privum eſt proprium unius cujuſque. Idem 2. 694. Priva, ſignificat Singula. Feſtus; Privos, privaſque antiqui dicebant pro ſingulis. Ob quam cauſam & Privata dicantur, quæ unius cujuſque ſint. Hinc & Privilegium. Cato R. R. cap. 26. Privaſque ſcopulas in dolio facito habeas illi rei, qua labra doliorum circumfrices. Idem cap. 3. Trapetos bonos, privos, [illegible] eſſe oportet. Et cap. 10. Labra aquaria quinque, opercula doliis & [illegible] priva plura. Hor. 2. Serm. 5. 10.
Sive aliud privum dabitur tibi.
Abdomina priva, Singula. Lucil. lib. 1. Sat.
Abdomina Thynnis venientibus priva
Dabo, cephaleamque caroem. Refert Gell. lib. 10. cap. 20.
Aures privæ, Lucret. lib. 4. 570.
In multas igitur voces vox una repente
Diffugit, in privas quoniam ſe dividit aures.
Cogitatio ſua cuique animi, colorque privus. Phædr. prol. lib. 5. [illegible] Faber. Al. Proprius.
Triremis priva. Hor. 1. Epiſt. 1. 93. — quem ducit priva triremis.
Tunicæ privæ. Liv. 7. 37. In præſentia ſingulis bobus, binisque privis tunicis donati.
Verbenæ privæ. Liv. lib. 30. 43. Senatuſconſultum in hæc verba factum eſt, ut privos lapides ſilices, privaſque verbenas ſecum ferrent.
Veſtigia priva pedum. Lucret. lib. 3. 390. conf. 5. 275.
Voces privæ. Gell. 11. 16.
Turba imperitorum, vana ſanctitudinis, priva veræ rationis, [illegible] nis, impus veritatis. Apul. de Deo Socr. p. 43. Elmenh. Hic ſignat Privatam vera ratione.

PRIVĀTUS, a, um. Adj. [ἴδιος, ἰδιωτικός] Quod uniuſcujuſque proprium eſt. Cic. de Amicit. 15. Quia cum Scipione vixerim: quocum [illegible] juncta cura de re publica, & de privata fuit. Idem de Senect. 22. Manent ingenia ſenibus, modo permaneat ſtudium & induſtria: nec ea ſolum claris & honoratis viris, ſed in vita etiam privata & quieta. Idem 3. de Finib. 4. Verbis tamen in dicendo quaſi privatis utuntur ac ſuis.
Privatum & Commune, contraria. Cic. 1. Off. 21. Deinde ut [illegible] bus utatur pro communibus, privatis ut ſuis. Sunt autem privata [illegible] nulla, ſed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, &c.
Cenſus privatus. Hor. 2. Carm. 15. 13.
Conſenſus privatus, & Publicum conſilium. Cic. pro Sext. 27. Quid [illegible] quam poteſt ex omni memoria ſumere illuſtrius, quam pro uno [illegible] bonos omnes privato conſenſu, & univerſum Senatum publico [illegible] mutaſſe veſtem?
Conſilium privatum. Auctor de Viris illuſtr. cap. 72. Tantumque [illegible] tate potuit, ut Opimium contra Gracchum, Marium contra Glauciam & Saturninum privato conſilio armaret. conf. Q. Cic. 16. Fam. 15.
Diſputationes privatæ. Quintil. lib. 3. cap. 4.
Dolor. Sil. lib. 5. 157.
Domus. Cic. pro Quint. 13.
Fortuna. Livius lib. 34. princ. Creſcente in dies privata omnium fortuna. Pro Privatorum. H. St.
Gratia. Livius 528. edit. Francf. Qui privatæ gratiæ aditum apud eum quærebat. Verum puto ſcribendum eſſe Privatim. Sic & apud Suetonium quodam loco nomen pro adverbio in hac ipſa voce. H. St. Locus iſte eſt lib. 41. cap. 28. ubi nihil mutaverim. De Suetonio memoria lapſum Stephanum puto.
Loco privato liceat delituiſſe. Ovid. 3. Triſt. 1. 80.
Odium. Cic. ad Brut. 16. Quod autem tibi cum Antonio privatum odium [illegible]
Opes privatæ, Sibi propriæ. Hor. 1. Epiſt. 3. 16.
Pecunia. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Senectus. Lucan. lib. 1. 314.
Vita. Lucan. lib. 7. 266. Cic. de Senect. 22. & Juſtin. 38. 9. 4.
Vita privata. Capitolin. in Opilio, pr. Idcirco, quod neque de rebus eorum vita digna ſunt quæ dicuntur, &c. H. St. Opponit hic [illegible] privatam Imperio, ut ex ſeqq. apparet.
Privatæ feriæ, vocabantur ſacrorum propriorum, velut dies natales, operationes, denecales, inquit Feſtus. Adde Fulgurum procurationes, & hujuſmodi privas, quæ fiebant pro familiis ſingulis & hominibus. V. Macrob. 1. Sat. 16.
Privatus, Qui non eſt conſtitutus in aliqua dignitate. Cic. 1. Off. 34. Privatum autem oportet æquo & pari cum civibus jure vivere.
Privatus, cui opponitur Cum poteſtate. Cic. 1. de Invent. 35. In fortuna quæritur, ſervus ſit an liber, pecunioſus an tenuis, privatus an cum poteſtate.
Vetant XII Tabulæ, leges privatis hominibus irrogari. Cic. pro Domo 43.
Privati judices ſunt, quos vocant *ſubalternos*. Tacit. 14. Ann. 28. Qui privatis judicibus ad Senatum provocaviſſent, ejuſdem pecuniæ periculum facerent, cujus ii, qui Imperatorem appellavere. [Immo hic Privati, quatenus Principi opponuntur, dicuntur Judices, V. quæ ſequuntur.
Privati omnes dicti extra Principem, licet ſummis magiſtratibus [illegible] cum Romana res ad unum eſſet delata. Tacit. 2. Ann. 31. 3. Ut [illegible] interrogaret, an ipſe imperii potens, an Silius privatus eſſet. Suet. [illegible] cap. 28. n. 2. Reputans, ſe privatum non ſine periculo fore. conf. Tac. 1. Hiſt. 49. 6. Plin. Paneg. cap. 9. & 10. & Lex. Pitiſc.
Sequentibus temporibus Privati etiam dicti, Qui milites non eſſent, Pagani alias appellati. Lactant. de Mort. perſec. cap. 18. [illegible] bus amaretur, a privatis & optaretur. Gloſſ. Cyrill. [illegible] Privatus, Paganus, Plebejus. Lamprid. Alex. Sev. cap. 58. Sola, quæ de hoſtibus capta ſunt, limitaneis ducibus & militibus donavit, ut

Digitized by Google

ita ut eorum ita essent, si hæredes illorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent. conf. Lex. Pitisc.

In privato & In publico, contraria. V. IN præpositionem.

PRIVĀTIM, Adv. Quod est privato consilio, vel loco, factum. Plaut. Bacch. 2. 3. 80.

Privatim & Publice, contraria. Cic. 1. de Invent. 3. Quare meo quidem animo nihilominus eloquentiæ studendum est, etsi ea quidam & privatim & publice perverse abutuntur.

Si quæ beneficia singulis civibus, privatimque dantur, ea solent iis esse fructuosa, a quibus sunt profecta. Cic. Anteq. iret in exsil. 8.

Privatim aliquid gerere, Non fungi munere publico. Cic. 5. de Fin. 57. Aut privatim aliquid gerere malunt: aut qui altiore animo sunt, capessunt Rempub. honoribus, imperiisque adipiscendis.

Privatim, [ἰδίᾳ, ἰδίως] pro eo quod vulgo dicitur *Particulariter*, vel *In particulari*, vel *specialiter*. Cic. pro Quint. 15. Neque interea verbum ullum interposuit Nævius, aut societatem sibi quippiam debere, aut privatim Quintium debuisse. Plin. lib. 24. cap. 17. Piscis natura excalfacit, explet, adversatur privatim cerastæ morsibus cum polenta. Peculiariter pro eodem, ibidem dixit, Peculiariter renibus utilis est. Idem 32. 1.

Nolle enim meipsum privatim pepulit insignis injuria. Cic. 4. Fam. 13.

Mandare alicui rem privatim. Cic. pro Rosc. Amer. 114.

Appellatione sibi privatim assignata caret. Quintil. 8. 2.

Vasa cælata privatim ac publice rapere. Sallust. Catil. cap. 11. V. Wasse.

PRIVĀTE, aliud Adv. Idem. Cic. 7. Att. 7. Illud private non ascribis, & tibi gratias egit. Ex vetusto codice legendum, Illud puto non, &c.

PRIVATO, Adv. Idem. Liv. Andron. Privato nos teouissemus. V. Priscian. p. 1009.

PRIVATUS, ûs. m. Proprietas. Tertul. de Pœnit. cap. 2. Pœnitentia delinquentium privatus. V. loc.

PRIVO, [[illegible]] āre. Adimere & spoliare significat. Plaut. Truc. 2. 7. 20.

> Velut meretrix meum herum miserum sua blanditia intulit in
> Pauperiem, privavit bonis, luce, honore, atque amicis.

Spoliare & Privare. Cic. 4. Acad. 61. Spoliat nos judicio, privat approbatione omni, orbat sensibus.

Præpositio enim In privat verbum ea vi, quam haberet, si In præpositum non fuisset, ut Dignitas, Indignitas. Cic. in Topic. 48.

Aspectu suo patriam privare. Cic. 4. Fam. 9.

Fide privavere eum fata. Stat. 2. Theb. 695.

> — sed fata monentem
> Privavere fide. i. e. Fidem derogavere monenti.

Fructu liberalitatis aliquem privare. Cic. 5. Fam. 10.

Luce communi privare, Occidere. Cic. pro Quint. 74. Ut per se afflictum atque eversum propinquum suum, non modo honestis partis bonis, verum etiam communi luce privaret. [Intelligit lucem patriæ. V. LUX.

Oculis privare. Cic. 5. de Finib. 87. Cur hæc eadem Democritus, qui, &c. dicitur oculis se privasse?

Somno me privat ægritudo. Cic. 9. Att. 12.

Teste. Cic. 2. Fam. 2. Gravi teste privatus sum amoris summi erga me tui.

Testimonio privare. Cic. 4. Acad. 33. Itaque privabo potius illum debito testimonio, quam id cum mea laude communicem.

Vita privare patrem. Cic. in Parad. 3. Patrem vita privare, si per se scelus est, &c.

Nonnunquam & de Malle, ubi idem est, quod Liberare.

Dolore privari. Cic. 1. de Finib. 37.

Injuria, ut, Non enim hac exceptione unus afficitur beneficio, sed privatur injuria. Cic. 1. de Lege Agrar. 13.

Privandum. Lucret. lib. 1. 380. Motu privandum est corpora quæque.

PRIVANS, antis. Partic. [[illegible]] Cic. in Topic. 48. Sunt enim alia contraria, quæ Privantia licet appellemus Latine, Græce appellantur [illegible].

PRIVĀTUS, a, um. Partic. [[illegible]] Cui quid est ademptum, inquit Festus. Auctor de Viris illustr. cap. 20. Privatus stipendio.

Lumine privatus. i. e. Oculis. Ovid. 1. de Pont. 1. 53.

Aer privatus lumine. Lucret. lib. 4. 370.

Natura libera dominis privata. Idem 2. 1069.

Privati parte virili. Idem 6. 1207.

PRIVATIO, ōnis. f. [[illegible]] Cic. 2. de Fin. 29. Quia dolori non voluptas contraria est, sed doloris privatio.

Omni privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem. Cic. 1. de Fin. 38.

PRIVĀTĪTIUS, a, um. Adj. Gloss. Lat. Gr. Privatitia, [illegible].

PRIVATIVUS, a, um. Idem. Gell. 3. 12. Particula privativa. Et 13. 22. Ne particula privativa est.

PRIVILĒGIUM, ii. n. [[illegible] Gl. L. Gr.] Lex ad privatos homines, singulosque pertinens. Quod de reditu M. Ciceronis, & de imperio Pompeji statutum est, non lex, sed privilegium dicitur. Privilegium enim hoc differt a Lege; quod Lex ad omnes, Privilegium ad unum, vel paucos pertinet. Cic. in Parad. 4. Sed quid ego communes leges profero, quibus omnibus ea exsol? Familiarissimus tuus de te privilegium tulit, ut si in opertum Bonæ deæ accessisses, exsulares. Idem pro Domo 43. Quo jure, quo more, quo exemplo legem nominatim de capite civis indemnati tulisti: vetant leges sacratæ, vetant duodecim Tabularum leges privatis hominibus irrogare id est enim privilegium. Scal. Privis.

Privilegia, sunt Jussa non generalia, neque de universis civibus, sed de singulis concepta: Inde dicta, quia veteres Priva dixerunt, quæ nos Singula dicimus. Aul. Gell. Noct. Attic. lib. 10. cap. 20.

Quum & sacratis legibus, & XII Tabulis sanctum esset, ut neque privilegium irrogari liceret, neque de capite, &c. Cic. pro Sext. 65.

Vim & crudelitatem privilegii, auctoritate honestissimorum hominum & publicis literis consignavit. Cic. Post red. in Senat. 28.

Ferre de aliquo privilegium. Cic. Paradox. 4. extr. V. paulo supra. conf. Sen. de Benef. 3. 11.

Privilegia subnixus. Aurel. Arcadius in l. 1. in fine. D. de offic. præfect. prætor.

Privilegium, pro Prærogativa, Translate. Senec. lib. 2. de Tranquil. vitæ, Nam si dicis illum æquo animo laturum, nullum habes privilegium. V. & Lex. Pitisc.

PRIVILEGIĀRIUS, a, um. Adj. Ulpian. in l. Rescriptum. D. de pactis, Rescriptum autem Divi Marci sic loquitur, quasi omnes creditores debeant convenire. Qui ergo si quidam eorum absentes sint? numquid exemplum præsentium absentes sequi debeant? Sed an & privilegiariis absentibus hæc pactio noceat, eleganter tractatur: si modo valet pactio & contra absentes.

Privilegiarius dicitur, Cui aliquod privilegium concessum est. Vulgo ab indoctis *privilegiatus* nuncupatur. Unde Milites privilegiarii dicti, Qui vacabant officio. Ulpianus lib. 14. Digest. titul. Quod cum eo qui in aliena potestate. l. Sed an hic, Recte, inquit, dicetur occupantis meliorem esse conditionem, nisi si quis privilegiarius veniat.

P R O

PROC. vel PROCOS Proconsul. PROCOSS. vel PROCC. Proconsules. PRON. Pronepos, vel Proneptis. PROPRAET. Proprætor. PROV. Provincia.

PRO, vel ut alii PROH! [ὦ] Interjectio indignantis, Nominativo aliquando, seu Vocativo potius, aliquando Accusativo jungitur. Ter. Adelph. 3. 3. 12. Prô Juppiter, hominis stultitiam! Sic Virgil. 4. Æn. 590.

Aliquando admirantis. Cic. 1. Tusc. 99. Prô dii immortales! quam illud, &c. Et Liv. 22. 14. Tantum, prô dolor! degeneramus a parentibus nostris, ut, &c.

Quæ res, prô sancte Juppiter! in terris est gesta major? Cic. 2. Philipp. 32.

Prô curia, inversique mores! Hor. 3. Carm. 5. 7.

Accusativo. Ter. Heaut. 1. 1. 9.

> Nam, prô deûm atque hominum fidem! quid vis tibi? Cic. de Amicit. 52. Nam quis est, prô deûm fidem atque hominum! qui velit ut neque diligat quenquam, nec ipse ab ullo diligatur? [In subjectis exemplis potest esse Nominativus, vel Vocativus.

Prô facinus! Ovid. 10. Epist. 6. Al. Per.

Prô scelus. Virg. 5. Æn. 793.

Prô, circumflectitur, aut gravatur. Sunt qui Proh scribunt, ut dixi, adscripta aspiratione.

PRO, [ὑπὲρ] Præp. ablativo casui serviens. Ter. Eun. 1. 2. 89.

> Heri minas viginti pro ambobus dedi. Idem And. 5. 3. 17.
> Pro hujus ego ut peccatis supplicium sufferam?

Pro, præpositio notanda in genere loquendi, quale est hoc, Ivit emptum pro me panem: quod usitatius dicitur, Ivit emptum mihi panem. Plaut. Rud. 2. 1. 6.

> Ex urbe ad mare huc prodimus pabulatum
> Pro exercitu gymnastico & palæstrico, hoc habemus. i. e. Eis qui in gymnasiis corpora exercent. [Sed rectius sublata post Palæstrico distinctio, post Pabulatum locatur, ut sit, Habemus hoc pro exercitu &c. i. e. Instar exercitationis.

Pro omnibus, & Contra omnia disputare. Cic. 3. de Orat. 143. Profecto nunquam conquiescam, neque defatigabor, antequam illorum ancipites vias rationesque, & pro omnibus, & contra omnia disputandi, percepero.

Hoc non modo, non pro me, sed contra me est potius. Cic. 3. de Orat. 75.

Partim nihil contra Habitum valere, partim pro hoc esse. Cic. pro Cluent. 88.

Pro agricola, i. e. E re agricolæ, atque utile agricolæ. Columel. lib. 3. cap. 5. Quod minime reor esse pro agricola.

Pro me est. Quintil. lib. 7. cap. 2.

Pro aliquo stare, Defendere aliquem, & partes alicujus tueri. Ter. Phorm. 2. 1. 37.

Decernere pro sodali, & pro fama, fortunisque. Cic. 2. de Orat. 200.

Deprecari aliquid pro amicis, & non pro se. Cic. 2. de Orat. 201.

Pro universa analogia dicam. Varro de L. L. lib. 8. 2.

Pro, Causa, vel Propter. Ter. Eun. 3. 4. 10.

> Ego pol te, pro istis dictis & factis, scelus,
> Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.

Pro, De. Ter. Hec. 3. 1. 50.

> Pueri inter sese quam pro levibus noxis iras gerunt? conf. Andr. 5. 4. 15.

Pro frugibus facere. i. e. Sacrificare. Macrob. 3. Saturn. 2. Virg. 3. Ecl. 77. conf. Fest. & Brisson. de Form. p. 18.

Pro, [ἀντὶ] h. e. Loco, vel in locum, Seq. seu Subst. ut Pro illo, & pro imbre. Ter. Eun. 2. 3. 79.

> Pro illo te ducam. c. audio. P. te esse illum dicam. c. intelligo. Plaut. Most. 1. 2. 62.
> Continuo pro imbre amor advenit in cor meum.

Hostis pro hospite. Livius decade 1. lib. 2. de Tarquinio. H. St. Exstans cap. 58.

Pro sua eduxit eam mater. Ter. Eun. 1. 2. 76.

Pro absoluto habere aliquem. Cic. 8. Fam. 8.

Pro alienigenis. Tacit. 11. Ann. 24. 6.

Pro ancilla habere. Plaut. Pers. 3. 1. 23.

Pro argumento. Liv. lib. 25. 9. In cetera, adeo nihil ob id intenta cura est, ut contra pro argumento fuerit illa procursatio Numidarum, Annibalem exercitumque castris non movisse.

Pro argumento ponere aliquid. Cic. de Clar. Orat. 276. Hoc ipsum etiam posuisse pro argumento, quod ille quum, &c. tam solute egisset.

Pro ærario. Cic. 4. Verr. 5. Siciliam nobis, non pro penaria cella, sed pro ærario illo majorum vetere ac referto fuisse.

Pro beneficio an hoc est habendum? Cic. ad Brut. 16.

Pro beneficio aliquid alicui dare. Cic. 8. Fam. 8. Totum Sempronium usque eo perago, ut Vestorium quoque interponam, & illam fabulam narrem, quemadmodum tibi pro beneficio dederit, si quod injuriæ suæ esset, quod Vestorius teneret. Ita MSS. Victor. Sed admodum obscura & vexata lectio est.

Pro cive gerere se. Cic. pro Arch. 11.

Pro cive nam esse, qui civis non sit, rectum est non licere. Cic. 3. Off. 47.

Pro mercedis cumulo. Cic. 1. Att. 13. Etiam noctes certarum mulierum, atque adolescentulorum nobilium introductiones, nonnullis judicibus pro mercedis cumulo fuerunt.

Pro centum millibus unus Cato mihi est. Cic. 2. Att. 5.

Pro decreto putare. Cic. 11. Philipp. 27. Itaque si nihil ad nos referretur de Dolabella persequendo, tamen ego pro decreto putarem.

Pro derelicto aliquid habere. Cic. 8. Att. 1. V. Jurisconsultos.

Pro desertore aliquem. Tacit. 1. Ann. 38. 3.

Pro die noctem, cauponam pro oppido, alicui esse. Cic. in Pison. 53.

Pro diis habent obscœna. Plin. lib. 2. cap. 7.

Pro deliciis crudelitas illi fuit. Cic. 11. Philipp. 9.
Pro eunucho deduci. Ter. Eun. 3. 5. 25.
Pro filio pastoris hic educatur, ille pro nepote regis exponitur. Justin. 1. 4. extr.
Pro frugibus Cererem, Liberum appellare pro vino, Neptunum pro mari, curiam pro Senatu, campum pro comitiis, &c. Cic. 3. de Orat. 165.
Pro hærede, patre non mortuo, omnia gerere. Cic. in Saluft. 14.
Pro hoste habere. Liv. 2. 20.
Pro monstro eam vocem accepit. i. e. Tanquam monstrum detestatus est. Valerius lib 4. cap. 3. de Abstin. & Contin. §. 6.
Pro occiso relictus est Sextius. Cic. pro Sext. 81.
Pro parente colere mulierem. Liv. 26. 49. extr.
Pro perfuga profectus. Nepos 14. 6. 4.
Pro pignore tradere aliquid. Cic. de Prov. Conf. n.
Pro latis habere rationes in provincia relictas. Cic. 5. Fam. 20. Al. Pro collatis.
Pro sale data est anima sui, ne putrescat. Cic. 2. de Nat Deor. 160.
Pro socio damnatus est. Cic. pro Flacc. 43.
Pro spoliis muti ornamentis alicujus. Cic. pro Quint 99.
Pro stercore aliquid habere, Nihili facere. Plaut. Trec. 2. 7. 5.
Pro verbo verbum reddere. Cic. de Opt. gen. Orat 24.
Pro verbo aliud subjicere. Cic. in Orat. 93. In quibus pro verbo proprio subjicitur aliud.
Pro virgine nuptum dari non potest. Ter. Adelph. 3. 2. 48.
Pro uxore habere. Ter. Andr. 1. 1. 119.
Pro meliore fuit, effugere hostes, &c. Tacit. 16. Ann. 39.
Pro nihilo ducere. Cic. 4. Verr. 40. Tu ausus es pro nihilo præ tua præda tot res sanctissimas ducere?
Pro nihilo putare. Cic. 2. Verr. 24.
Pro nihilo videri. Cic. 2. de Finib 43. Quæ quum Aristoni & Pyrrhoni omnia visa sunt pro nihilo, ut inter optime valere, & gravissime ægrotare nihil prorsus dicerent interesse.
Ego tamen, quoniam condemnatum esse pro nihilo vis, si ita esset ignoscerem. Cic. 2. Philip. 56.
Pro ridiculo ac delectamento putare aliquem. Ter. Heaut. 5. 1. 79.
Pro rudi atque indocto despicitur. Gell. lib. 10. cap. 24.
Pro, Tanquam, sive Perinde acsi. seq. Adj. Ter. Adelph. 1. 1. 23.
—inde ego hunc majorem adoptavi mihi,
Eduxi a parvulo, habui, amavi pro meo.
Pro certo. Ulpian. in l. 3. §. Is qui nescit. D. de libero homine exhib. Etenim recte placuit, tunc demum hoc interdictum locum habere, quoties quis pro certo liber est.
Pro certo est. Quintil. lib. 5. cap. 10. Prius de adulterio convincendum est, ut quum id cœperit esse pro certo, fiat incerti argumentum.
Pro certo ponere. Cæs. 7. Bell. Gall 5.
Pro certo affirmare. Liv. 1. 3. pr. Quis enim rem tam veterem pro certo affirmet?
Pro certo ambiguum concedere. Cic. 1. de Invent. 88.
Pro certo negare. Cic. 5. Att. 21. Sed posthac omnia, quæ certa non erunt, pro certis negato.
Pro certo dicere. Ter. Adelph. 3. 4. 32.
Pro certo habere. Cic. ad Brut. 5. Neque nuntiabatur quicquam, quod pro certo haberemus.
Pro certis perscribere ad aliquem ea quæ certa sunt. Cic. 6. Fam. 12. extr.
Pro comperto. Liv. 25. 29. Unum de auxiliaribus specie transfugæ mittit ad eum: qui pro comperto afferret, Achæos statuisse postero die, &c.
Pro concesso & probato sumere. Cic. 5. Tusc. 18. Geometræ, quum aliquid docere volunt, siquid ad eam rem pertinet eorum, quæ ante docuerunt, id sumunt pro concesso & probato.
Pro certis & concessis dubia sumuntur. Cic. 2. de Divin. 106.
Pro damnato esse. Cic. 6. Verr. 33. Quum jam pro damnato mortuoque esset.
Pro explorato esse. Cic. 11. Att. 16. De omnibus rebus velim ad me scribas, & maxime quid scribas de ea: in quo tuo consilio egeo, etiamsi nihil excogitas: id enim mihi erit pro explorato. Aliqua exemplaria habent, Pro desperato.
Pro emptore sacrificare. Varro de L. L. lib. 5. 3.
Pro facto habere. Cic. 13. Att. 1. Itaque istud jam pro facto habeo.
Pro firmato stare. Liv. 4. 7. Non tamen pro firmato jam stetit magistratus ejus jus, quia tertio mense, quam inierunt, &c.
Pro indiviso. Cato R. R. cap. 137.
Seneca Consol. ad Helv. cap. ult. principio. Illud fidelissimum pectus tibi, in quod omnes curæ tuæ pro indiviso transferentur. H. St.
Pro infecto id quod judicatum non sit, haberi oportere. Cic. 2. de Invent. 80.
Pro insano sit reprehendendus. Varr. lib. de L. L. 7. 17. extr.
Pro sano loquere, qui me meo appellas nomine? Plaut. Men. 2. 2. 24.
Pro magistro. Cic. 4. Verr. 169. In scriptura Siciliæ pro magistro est quidam L. Carpinatius Idem 13. Att. 10. P. Terentius meus necessarius operas in portu, & scriptura Asiæ pro magistro dedit. [Hic non est Tanquam *ἀντὶ*, sed Locum tenens magistri, vel Ipsius magistri vicarius, qui & Magister sæpe dicitur, & forsan omnino fuit. Quanquam eum a Magistro societatis distinguunt viri docti, ut qui in Operis ejusdem numeretur. V. Hotoman. ad priorem, & Græv ad alterum Cic. loc. P Manut. ad 5. Att. 15. extr. Burm. de Vectig. 9. p. 163. Quod si dicitur ut Proconsule, Proprætore, Proquæstore, sane parem ac Magister exercuit potestatem, neque alterius negotia procurabat, sed sua curabat, ut vel ex iis satis apparet, quæ de Carpinatio illo in quarta Verrina, vel de Apronio in quinta Cic. exponit, quem & Principem decumanorum vocat. conf PROMAGISTER suo loco, & PROCURATOR. Hic Pro significat In qualitate, ut vulgo loquuntur.
Pro rupto fœdus habere. Liv 2.
Pro victo abire. Liv. 2. 7. pr. Ita certe inde abiere Romani, ut victores, Etrusci pro victis.
Pro, Secundum. Ter. Phorm. 2. 2. 23.
Immo enim nemo satis pro merito gratiam regi refert. Sallust. in Catil. cap. 30 Hisque permissum est, uti pro tempore atque periculo exercitum compararent
Pro caritate Reip. Cic. 3. Philipp. 36. Sunt impii cives, pro caritate Reip. nimium multi: pro multitudine bene sentientium, admodum pauci. h. e. Si Reip. caritatem spectas.

Pro conditione causæ. Quintil. lib. 3. cap. 6. Et accidit pro conditione causarum.
Pro consuetudine mea. Cic. 1. Att. 4. Pro nostra consuetudine tu existimare potes.
Pro dignitate tribuere cuique. Cic 1. Offic 42.
Pro eo ac, vel Pro eo atque, legitur pro Ita ut, vel Perinde ut. Cic. 4. Fam. 5. Sane quam pro eo ac debui, graviter, molesteque tuli.
Pro eo atque. Ulpian. in l. Adhibitum. §. Si quis. D. Qui testamenta facere possint, Si quis ex testibus nomen suum non adscripserit, verumtamen signaverit: pro eo est, atque si adhibitus non esset.
Pro eo est, quasi. Potapon. in l. Legatarius. D. de leg 1. Si legatum nobis relictum contiuuerimus nolle ad nos pertinere, pro eo erit, quasi ne legatum quidem sit.
Pro facultate nostra. Quintil lib. 6. cap. 5.
Pro facultatibus. Columel. lib. 9. cap. 1. Modus silvæ pro cujusque facultatibus occupatur.
Pro tuo ingenio hæc considera. Cic. 16. Fam. 3.
Pro injuriis tuis in me nunquam te mihi satis esse facturum putabas. Cic. 2 Philipp 49.
Pro imperio, & Pro jure suo, V. postea.
Pro laude merentis præstare se dignum. i. e. Juxta laudem merentis. Hor. 1. Epist. 7. 24.
Pro loco, V. infra Pro tempore.
Pro malis. Cic. 12. Att. 14. Solitudo aliquid adjuvat: sed multo plus proficeres, si tu tamen interesses: quæ mihi una causa est hinc discedendi: nam pro malis, recte habebat. Idem 6. Fam. 2. Quod tanjora in varietate versata est adhuc tua causa, quam homines aut volebant, aut opinabantur: mihi crede, non est pro malis temporum, quod moleste feras
Pro modo crassitudinis. Columel. lib. 12. cap 46.
Pro modo virium & exigendum & corrigendum opus. Quintil. lib. 2. cap. 4.
Pro numero militum civitatibus pecuniarum summam describere. Cic. 7. Verr. 61.
Major quam pro numero hominum editur pugna. Liv. 25. 29. pr.
Pro meis officiis Cæsar nequaquam satis, pro ipsius in alios effusione, in me liberalis fuit. Cic. 7. Att. 3.
Pro suis opibus nemo fuit, qui non me in illa tempestate defenderit. Cic. pro Domo 108.
Pro opinione vulgi hæc nequaquam extimescenda sunt. Cic. 3. Tusc. 58.
Pro parte, Ex parte. Paulus in l. Usus. D de usu & hab. Nam frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus. Pomponius in l. Si pœnæ. §. Si falso. D. de condict. indeb. Si falso existimans debere, tibi nummos solvero, qui pro parte alieni, pro parte mei fuerunt, &c.
Pro mea parte, Quantum in me est. Cic. 5. Fam. 2. Fieri non moleste tuli, atque etiam, ut ita fieret, pro mea parte adjuvi. V. PARS.
Pro sua parte loqui. Plaut. Rud. 4. 4. 81. —si istic tacet
Ego tacebo: si iste loquitur, sine me mea pro parte loqui. i. e. Sine ut me ipsum defendam. Al. Sine mea pro re me parte loqui. Alii aliter. V. Gronov.
Pro parte virili. Cic. 13. Philipp. 8. Tum me ejus beneficio plus quam pro virili parte obligatum puto. Ovid. 2. de Ponto 1. 17.
Pro parte rata. Cic. 2. Tuscul. 94. Omnia ista, perinde ut cuique data sunt, pro rata parte, a vita aut longa aut brevia dicuntur.
Pro rata. Ulpian in l. in his vero. D. De solution. & liberation. Si vero summa usurarum debitarum & non debitarum non eadem sit: ad utramque causam æqualiter proficit, quod solutum est, non pro rata, ut verba rescripti ostendunt. Subauditur Parte.
Pro perturbatione horum temporum, i e. Ut est temporum perturbatio. Cic. 13. Fam 29 Itaque sic velim existimes, me omnes Achajæ civitates arbitrari pro horum temporum perturbatione felices, quod his tu præsis.
Pro portione. Varro 2. de R. R. cap. 3. pr. Ut & lac multum, & pingue habeant pro portione.
Pro rata portione. Cic. in Somn. Scip. 12. Hic est, inquit ille, qui intervallis conjunctus imparibus, se tamen pro rata portione distinctis, impulsu & motu ipsorum orbium efficitur. conf. PORTIO, & PROPORTIO.
Pro quæstu herili. Plaut. Pœn. 1. 2. 63.
Nam pro herili & nostro quæstu satis bene ornatæ sumus. h. e. Si reputes quam exiguum lucrum faciat herus.
Pro re. V. paulo infra Pro tempore.
Pro re nata. Cic 7. Att 8. Diem tuum ego quoque ex epistola quadam tua, quam incipiente febricula scripseras, mihi notaveram, & animadverteram posse pro re nata, te non incommode ad me in Albanum venire III Non. Jan.
Pro re nostra. Ter Heaut. 5. 1. 67.
Duo talenta pro re nostra ego esse decrevi satis.
Pro reverentia, V. infra, Pro cetera reverentia.
Pro se, sive altero rationem dari. Varr. lib. de L. L. 5. 9.
Pro scapulis, quum dixit Cato, significavit Pro injuria verberum. Paulus.
Pro spe nihil contigit. Liv 28.
Pro tempore, Pro re, Pro loco, significat quod vulgo dicitur, *Pro qualitate temporis, rei, loci.* Cæs. de Bell. Gall. 5. 8. Consilium pro tempore & pro re caperet. Liv. 30. 10 His raptim pro tempore instructis. Sallust. Jug. 50. Ipse pro re atque loco, sicuti monte descenderat, paulatim procedere.
Pro cetera reverentia. Plin. 3. Epist. 8. Facis pro cetera reverentia, quam mihi præstas, quod tam sollicite petis, ut Tribunatum, &c. i. e. Præter reverentiam, quam mihi præstas in ceteris rebus, hoc quoque facis. Sic
Pro cetera diligentia Plin. 2 Epist. 16.
Pro se quisque. i. e Quisque pro virili. Ter. Heaut. 1. 1. 74.
Video alios festinare, lectos sternere,
Cœnam apparare, pro se quisque sedulo faciebat. Plaut. Amph. 1. 1. 76. Virg. 12. Æn. 552.
Pro se quisque quod ceperat, afferebat. Cic. 3. Offic 58.
Pro se quisque aurum, argentum, & æs in publicum conferunt. Liv. 26. 36. extr.
Pro se quisque omnes. Liv. 25. 14. Itaque pro se quisque omnes, per
æqua

Digitized by Google

æqua atque iniqua loca, quum undique tela conjicerentur, armaque & corpora hostes objicerent, pervadunt, irrumpuntque.
Pro sua quisque facultate. Cic. 1. Tusc. 108.
Pro, repetitum. Cic. pro Muren. 86. Ego vos pro mea summa & vobis cognita in Rempub. diligentia moneo, pro auctoritate Consulari hortor, pro magnitudine periculi obtestor, ut, &c.
Pro, Aliter, q. d. Prout postulat &c.
Pro auctoritate mea videor posse. Cic. pro Font. 32. Quare si etiam monendi estis a me, quod non estis, Judices, videor hoc leniter pro mea auctoritate vobis præcipere posse.
Pro humanitate ajus singulari. Balbus Cic. 9. Att. 8.
Pro prudentia tua singulari. Cic. 11. Fam. 12. Non dubito autem, pro tua singulari prudentia, quin perspicias.
Pro sapientia. Quorum vobis pro vestra sapientia, Quirites, habenda est ratio diligenter. Cic. pro Lege Manil. 17.
Pro suo jure esse in aliquo loco. Cic. 3. Att. 2. Itineris nostri causa fuit, quod non habebam locum, ubi pro meo jure diutius esse possem, quam fundum Sicæ, præsertim nondum rogatione correcta.
Pro meo jure dico. Cic. pro Flacc. 95. Oppressus est C. Antonius; esto: habuit quandam ille infamiam suam; neque tamen ille ipse, pro meo jure dico, vobis judicibus damnatus esset.
Pro jure meo imperitabam. Plaut. Capt. 2. 2. 47.
Pro tuo jure oras. Plaut. Rud. 5. 3. 36.
Pro suo jure agere omnia. Terent. Adelph. 1. 2. 27.

Do, prætermitto; non necesse habeo omnia
Pro meo jure agere. Ubi Donat. Hic est sensus, Non necesse est, etiam si liceat, sævum esse patrem.

Satis pro imperio. Ter. Phorm. 1. 4. 19. i. e. Imperiose. Budæus.
Pro veritate causæ conficere negotium, & pro sua dignitate. Cic. 13. Fam. 57.
Pro, significat In: ut Pro rostris. Pro æde, Pro tribunali. Alias aliud pro alio, ut Pro pecunia, Pro prædio, Pro Consule. Alias pro admiratione, ut Pro Juppiter! Alias pro Ante, ut Pro ostio. ex Paulo & Festo. [V. in seq. exemplis not. Quas omnes fere hujus Particulæ significationes exhibent Glossæ quoque Lat. Gr. Pro, Ἀντὶ, ὑπὲρ; Πρὸ, Ἔμπροσθεν, &c.
Pro, In etiam significat in hoc exemplo & aliquot sequentibus. Sallust. Jugurth. cap. 94. Ac Numidæ sæpe antea vineis Romanorum subversis, item incensis, non castelli mœnibus se tutabantur: sed pro muro dies noctesque agitare, maledicere Romanis [Immo hic Pro muro, est Ante, vel Extra murum. V. Gell. 11. 3. & Cort. ad Sall. Jug 59. pr.
Pro sententia, In sententia. Festus. Subaud. Dicere.
Pro testimonio dicere. Cic 6. Verr. 44. Posteaquam Cordius pro testimonio dixit te sibi reddidisse, finem reddendi fecisti.
Mentiri pro testimonio. Cic. In Vatin. 3.
Pro concione aliquid agere. Quintil. lib. 4. cap. 4.
Pro suggestu. Cæs. 6. Bell. Gall. 3.
Pro tribunali cognoscit judex. Ulpian. in l. 2. D. de re judic.
Pro, Ante. Sallust. Catil. cap. 18. extr. Qui ni maturasset, pro curia sociis signum dare. Cic. 2. Philipp. 64 Hasta posita pro æde Jovis Statoris.
Illa præsidia, quæ pro templis omnibus cernitis. Cic. pro Milon. 2.
Locare equites pro cornibus. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Pro gradibus Palatii. Sueton. Neron. cap. 8.
Pro oppido collocare copias. Cæs. 7. Bell. Gall. 70.
Pro pedibus aliquid abjicere. Apul. Apol. conf. 4. Miles. p. 155. Elmenh.
Pro portis. Tacit. 5. Hist. 11. 2.
Pro, in verborum compositione, ponitur etiam amplificando, ac palam faciendo, ut Prodi, Provoca, Protraha, Propelle. Alias pro privandi facultate, ut in Propudio, Prohibendo: quia utrumque abnuit in his esse pudorem potestatemque. Alias pro In, ut Promittere barbam, capillum. Paulus & Festus.
In compositionibus sæpe idem significat ac Procul & corripitur. ut Prŏfundus, Prŏfanus. alias producitur ut Prōsum, &c. Interdum in compositione Palam significat, ut Festus l. c. docet. Hor. 1. Epist. 1. 54.

— hæc Janus summus ad imum
Prodocet. Vulgo Perdocet.

De natura atque genio hujus præpositionis plura V. apud Gell. 2. 3.
PROÆDIFICATUS, a, um. Partic. Proædificatum, dicitur Quod ex privato loco in publicum solum processit. Festus.
PROÆRESIUS, [Προαιρέσιος] Insignis sophista fuit ex Cæsarea Cappadociæ, Ulpiani discipulus, & Libanii sophistæ contemporaneus. Suid.
PROÆRESIS, is. f. [προαίρεσις] Propositum animi firmum & constans. V. Micræl. Lex. Phil. p. 1136.
PROÆRETICUS, a, um. Adj. [προαιρετικὸς] Quod fit e scientia & voluntate. apud Philoss. & Theologg.
PROĂGŌGIUM, i. n. [προαγώγιον] Stuprum, perductio, a Græco verbo προαγωγεῖν, quod nos perducere dicimus, id est lenocinari, lenocinium facere. Suet. Neron. cap. 28. Super ingenuorum proagogia, & nuptarum concubinatus, Vestali virgini Rubriæ vim intulit.
Immo dicitur προαγωγεῖον. Vide & al. lectionem. H. St. Nempe in PRÆDAGOGIUM supra. conf. PÆDUCO.
Proagogia, [προαγωγεῖα] sunt Aquarum deductiones, pori, meatusque. Cæl. Rhodig. lib. 7. cap. 6.
PROAGŌRUS, i. m. [προαγόρος] Dorica ratione, quam Latini æmulantur, & Siculorum lingua (nam ab aliis Græcis προήγορος dicitur) significat Eum qui princeps est, & ante alios verba facit. Usus est Cic. 6. Verr. 50. Annotavit Turneb. Advers. 8. 10. Gloss. Cyrill. Προήγορος, Prædicator.
PROĂMITA, æ f. Proavi mei soror. Cajus in l. 1. D. de Gradibus.
PROĂRIES, ĕtis. m. Instrumentum quo vice arietis utimur ad adigendam materiam. Cæs. 4. Bell. Gall. 17. Ac nihilo secius sublicæ, & ad inferiorem partem fluminis, oblique adigebantur, quæ proariete subactæ, & cum omni opere conjunctæ, vim fluminis exciperent. V. Bayfium in lib. de Vasculis. Alii legunt, Pro ariete, vel, Pro pariete subjectæ. [Posteriorem lectionem sequitur Davies. Quod miror. Cui bono enim paries ponti a parte inferiori? Recte itaque Pro ariete Vetus metaphrastes, οἱ δίκην κριῶν τὸ χεῦμα ὠθοῦντες. Ac defendit hanc lectionem Turneb. 24. 30. Nimirum Aries hoc loco, non illam bellicam machinam denotat, sed sublicas, quæ geminis sulcis oblique suspensæ, arietis nomen a similitudine obtinent.
PROĂSMA, ătis. n. [προᾶσμα] in epode est tanquam Cantilenæ procemium. Cæl. lib 9. cap. 10. Proasma, & Epimelodema, item Epode esse videtur tanquam cantilenæ procemium, &c.

PROĂSTIA, orum. n. pl. [προάστεια] Suburbana, quæ pulcherrime consita a domino, non tam utilitatis quam voluptatis causa habentur. Alciatus lib. 2. Parergôn cap. 4.
PROĂUCTOR, ōris. m. [προπάτωρ] Sueton. Claud. cap. 24. Appium Cæcum generis sui proauctorem. i. e. Auctorem & principem. Ex Budæo. Qua forma Proavum dicimus, eadem Proauctorem, quasi Procul & longa origine auctorem dixit. [Sed Proavus est Prior avo, seu Ante avum, non item Proauctor, ante Auctorem.
PROĂVUNCULUS, i. m. & PROMĀTERTĒRA, æ. f. i. e. Proavi frater & soror. l. Jurisconsultus. & l. 1. de Gradib. & affinib. Imper. in tit. de gradib. lib. 2. instit. Civil.
PROĂVUS, i. m. [πρόπαππος, πρόπαππος] Avi paterni vel materni pater. Hujus relativum est Pronepos. A quo femininum est Proneptis. Cic. de Clar. Orat. 212. Nam & de duobus avis jam diximus, Scipione & Crasso, & de tribus proavis.
Atavi proavorum. Juven. 3. Sat. 312.

Felices proavorum atavos.

Genus a proavis ingens. Virg. 10. Æn. 225.

Cui genus a proavis ingens, clarumque paternæ
Nomen erat virtutis. i. e. Cujus auctoritatem commendabat & origo majorum, & paterna virtus. Servius.

Petere proavos, Ad proavos visendos ire. Virg 3. Æn. 129.
PROAVIA, æ. f. Avi vel aviæ mater. Suet. Calig. cap. 10. In Liviæ Augustæ, proaviæ suæ, contubernio mansit.
PROAVITUS, a, um. Adj. [προπαππῷος] Quod est proavi: ut, Rura proavita. Stat. 4. Silv. 4. 83.
Facta proavita. Sil. lib. 12. 88.
Regna proavita. Ovid. 13. Met. 416.
Pugnæ proavitæ insignia ostentare. Sil. lib. 5. 79. Idem 16. 253.
PROBA, PROBABILIS, PROBAMENTUM, PROBATUS, PROBATORIA, V. PROBO, in PROBUS.
PROBE, PROBITAS, PROBITER, V. PROBUS.
PROBLĒMA, ătis. n. pr. c. [πρόβλημα] est Propositio interrogationem annexam habens, seu Quæstio. V. Gell. præf. & 20. 4. Cic. 12. Att. 2. Jam explicandum est πρόβλημα, si quid acturus es. Suet. de Gram. cap. 4. Institutionum ad eloquentiam parandam quædam genera, ut problemata, periphrases, elocutiones. &c.
PROBLĒMATĬCUS. a, um. Adj. [προβληματικὸς] Disputabilis. Inter philosophos frequenter occurit, pro Controverso, ac Dubio.
PROBO, V. PROBUS.
PROBŎLIUM, i. n. [προβόλιον] Venabulum aut Contus. V. Lex. Pitisc.
PROBOSCIS, ĭdis. f. [προβοσκὶς, προνομαία] Græcum nomen est, dictum quod ante depascat: & est porrecta corporis pars inhærens naribus: quæ, excepto homine, in aliis animalibus invenitur. Varro Sexages. Invenisse se, quum dormire cœpisset tam glaber quam Socrates, calvum esse factum ericium e pilis albis, cum proboscida. Hæc Non. 1. 241. In elephanto dicitur Manus: quod ea tanquam manu utatur. Plin. lib. 8. cap. 12. Resolvunt elephanti manu draconum nodos. Idem Proboscidam vocat, lib. 8. cap. 7. conf. Flor. 1. 18. 9.
PROBRUM, i. n. pr. c. [αἰσχος, ὄνειδος] Valla dicit significare crimen. ut est Adulterium, Stuprum, & hujusmodi. Sueton. Cæs cap. 43. Diremit nuptias Prætorii viri, qui digressam a marito post biduum statim duxerat, quamvis sine probri suspicione. Unde Probrum virginis Vestalis, pro Stupro. Plaut. Amph. 1. 2. 13.

Nam Amphitruo actutum uxori turbas conciet,
Atque insimulabit eam probri. i. e. Adulterii. conf. Cic. 2. Philip. 69. infra.

Probrum virginis Vestalis, ut capite puniretur, vir qui eam incestavisset, verberibus necaretur, lex fixa in atrio Libertatis, cum multis aliis legibus incendio consumpta est. Festus.
Nefanda probra. Senec. Hippol. 2,
Cum probro. V. CUM.
Accusare probri. V. ACCUSO.
Arguere probri. V. ARGUO.
Effusi sumptus cum probro atque dedecore. Cic. pro Rosc. Amer. 68.
Emergere ex paternis probris ac vitiis. Cic. 5. Verr. 162.
Excitare in aliquem probrum. Tac. 3. Ann. 36. pr. i. e. Crimen probri.
Implere terras probris. Ovid. 17. Epist. 208.
Incusabo te probri. V. INCUSO.
Inferre probrum alicui. Cic. pro Cœl. 42.
Insimulare probri mulierem, Accusare. Cic. 2. Philipp. 69. Non est satis: probri insimulasti pudicissimam feminam. Accipitur autem hic pro Adulterio, ut supra dictum est.
Intendere probra & minas alicui. Tacit. 3. Ann. 36. extr.
Luere sanguine probra. Ovid. in Ibin, 567.
Objectare probrum. Cic. pro Domo 76. In isto tuo maledicto probrum non modo mihi nullum objectas, sed etiam laudem illustras meam.
Objicere ut probrum. Cic. 1. Tusc. 3. Honorem tamen huic generi non defuisse declarat oratio Catonis, in qua objecit, ut probrum, M. Nobiliori, quod is in provinciam poetas duxisset.
Sum. ut, Tuum scelus, meum probrum putas esse oportere. Cic. pro Domo 87.
Esse in probro. V. IN præpositionem.
Esse probro & crimini. Cic. pro Rosc. Amer. 48. Vitam hanc rusticam, quam tu probro & crimini putas esse oportere, & honestissimam & suavissimam esse arbitrantur.
Vetito probro sacraria temerare. Ovid. 10. Met. 695.
Vacare probro. Senec. Herc. fur. v. 27. Ne qua pars probro vacet.
Videre. Ovid. 3. Amor. 14. 44.

Et fuerint oculis probra videnda meis.

Probrum, Maledictum, contumelia, infamia, dedecus, quod ex scelere consequi solet: ut, Datum est probro, i. e. Ignominiæ adscriptum. Cic. 11. Att. 9. epistolas plenas probrorum appellat, i. e. Contumeliarum.
Canere probra. Ovid. 3. Fast. 676.
Dicere multa probra alicui. Ovid. Rem. Amor. 697.
Jacere probra in insontem. V. JACIO.
Jactare probra in aliquem. V. Jacto, in JACIO.
Increpare probris. V. INCREPO.
Ingerere probra alicui. Liv. lib 2.
Vexare probris. Cic. pro Flacco. 48.

Animal probrum. Gell. lib. 9. cap. e. dicit pro Summe probroso, quemedmodum epod Terentium, Scelus, pro Homine perquam scelesto.

Probrosus, a, um. Adj. [illegible] Ignominiosus. Cic. pro Font. e7. De quo vos homine, Judices, ne ab inimicis quidem ullum fictum probrosum, non modo crimen, sed ne maledictum quidem eudistis.
Ruinæ probrosæ, Dedecus efferentes. Hor. 3. Carm. 5. 39.
Carmina probrosa. Tacit. 14. Ann. 48.
Vitæ probrosus. Tecit. 3. Ann. 68. 4.
Feminæ probrosæ. Suet. Domit. cap. 8.
Compar. Plin. ne. 6. Quo nihil probrosius doco. Aurel. Vict. cap. 9. Vespas. Senatu motus probrosior quisque.
Superl. Mulier probrosissima. Lamprid. Heliog. cap. 18.

Probrose, Adv. Gell. 17. 21. Cum Demostheni quod fugerat probruse objiceretur. Sen. Controv. 1. 2. Probrose leno illam prostituit.

Probrositas, ātis. f. Salvian. 3. de Gub. Dei, p. 92. & 94.

Probus, [Πρόβος] M. ValeriusProbus, Berytius, Grammaticus, Romæ docuit, non tamen ut magistri personam sustineret, unum nut alterum, vel eum plutimum tres aut quetuor admittere solebat, boris pomeridianis, eubansque inter longos & vulgares sermones legere quædam, idque perraro. Nimis parva & exigua de quibusdam minutis quæstiuoculis edidit. Reliquit autem non mediocrem silvem observationum sermonis entiqui. Non ab initio enim ad studis se contolit, sed postquam in militia diu centuriatum frustra petisset. Suet. Gramm. 24.

Probus, a, um. Adj. [illegible] Bonus, quasi Prohibus, quod se n delinquendo prohibeat; inquit Festus.
Sanctus & probus. Cic. pro Cluent. 133. Neque enim hoc homine sanctior, neque probior, neque in omnibus officiis retinendis diligentior esse quisquem potest.
Non probus. V. NON.
Probus ad istas res. Plaut. Pœn. 3. 3. 67.
Argentum probum. Liv. 32. 2.
Artifex. Ter. Phorm. e. 1. e9. O artificem probum!
Clava proba. Plaut. Rud. 3. 5. e0.
Color. Columel. lib. 8. cap. 2.
Conger probus hic frigidus. Plaut Mil. 3. 2. 162.
Faber probus. Plaut. Pœn. 4. e. 93.
Facinus. Plaut. Men 1. e. 23.
Ingenium. Cic. 1. Off. 103. In ipso joco aliquod probi ingenii lumen eluceat.
Materia. Plaut. Pœn. 4. 2. 93.
Merx. Plaut. Pœn.. 1. e. 129.
Mores. Hor. in Carm. sæcul. 45.
Moribus probus. Plin. Epist. 171.
Nummi. Plaut. Pers. 3. 3. 33.
Occasio. Pleut. Casin. 5. 4. 2.
Pauperies. Hor. 3. Carm. e9. 55.
Sapor. Columel. de Arboribus, cap. 3. Sed firmum, probumque saporem vini præbent.
Compar. Plaut. Most. 2. 1. 60.

> Plume haud interest, patronua an eliens probior siet
> Homini, cui nulla in pectore est audacia. Idem Stich. 1. 2. 87.
> Probiores, credo, erbitrebunt, si probis narreveris. Cic. 7.

Fam. 5. De quo tibi spondeo probiorem hominem esse neminem.
Superl. Plin. e. Epist. 9. Adjutum cuperem juvenom probissimum. V. Inscr. epud Gruter. p. 647. n. n. MEMORIAE AETERNAE HOMINIS PROBISSIMI.

Probe, Adv. [illegible] Bene, recte. Eleganter vel absolute, vel in responsione ponitur. Ter. And. e. 5. 7.

> Quasi de improviso respice ad eum. P. hem pater
> o. Probe. h. e. Recte, & nt volebam. Idem Eun. 4. 6. 30.
> Si vim faciet, in jus ducito hominem, Intellextin'? c. probe.

Hoc adverbium, ut ex sequentibus exemplis apertissime liquet, omnibus fere verbis jungitur; ut
Oculus conturbatus non probe affectus ed munus suum fungendum. Cic. 3. Tusc. 15.
Appotus probe. Plaut. Amphit. 1. 1. 1e6.
Curasti probe. Ter. And. 5. 2. 6.
Decipere probe. Plaut. Amphit. 1. 1. e68.
Discere probe. Plin. e. Epist. 18. Nisi sperare te vellem, posse fratris tui liberos probe discere.
Errant probe. Pleut. Amphit. 3. 3. 20.
Judicas probe. Cic. 7. Att. 3.
Moneam probe. Ter. And. 5. 4. 15.

> Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quod moneam probe.

Nosse, & Commeminisse probe. Cic. 1. de Oret. ee8. Hominem probe nosse, & commeminisse se ajebat.
Ornatus probe aliqua re. Cic. e. Fam. 9. Ad Amanum exercitum edduxi satis probe ornatum auxiliis.
Percutere probe. h. e. Fortiter. Plaut. Amphit. 1. 1. 162.
Scire probe. Cic. e. Fam. 12.
Sentire probe. Cic. 1. de Legib. 54. Probe quidem sentis, si re ac non verbis dissiderent.
Stabilire probe. Cic. 1. Tuscul. 88. Hoc igitur probe stabilito & fixo, Illud excutiendum est, nt sciatur quid sit carere.
Tenere aliquid probe, Scire. Cic. 1. de Invent. 77.
Vivere probe. Plaut.
De aquæductu probe fecisti. Cic. 13. Att. 6.
De Servio probe dicis. Cic. de Clar. Orat. 161.
Probissime. Ter. Adelph. 3. 3. 65.

Probiter, [illegible] pro Probe, epud antiquos. Verro Octoges. Postquam avida libido rapere ee concidere cœpit, seque opifice, non probiter strepere. Non. 11. 13.

Probitas, ātis. f. [illegible] Bonitas. Cic. de Amicit. 29. Quod si tanta vis probitatis est, ut eam, vel in eis, quos nunquam vidimus, vel, quod majus est, in hoste etiam diligamus: quid mirum est, si animi hominum moveantur? &c.
Virtus, probitas, integritas, in candidato, non linguæ volubilitas, non ars, non scientia requiri solet. Cic. pro Planc. 61.
Dissimilis est tibi probitate. Ovid. 2. de Pont. 11. 17.
Dulcis probitas. Stat. 1. Silv. 2. 1e.
Exercita probitas rebus edversis. Ovid. 5. Trist. 5. 49.
Ævo tenero maturior probitas. Stat. 2. Silv. 1. 40.
Inops jecet probitas. Claud. 2. in 1. conf. Stil. 110.
Probitas cum paupertate jacebit. i. e. Negligetur ac contemnetur. Lucan. ad Pison. 109.
Probitas laudatur & alget. Juven. 1. Sat. 74.
Commendationε probitatis boni viri speciem tueri. Cic. 2. de Orat. 111.
Perdurat probitas in longum ævum. Ovid. de Medicam. faciei. 44.

Probo, [illegible] Efficere ut probe, rectumque judicetur id, quod quis facit vel dicit; unde & pro Laudare accipitur, inquit Budæus.
Dicimus autem Probare aliquid elicui. Cic. 6. Verr. 82. Non vereor ne hoc officium meum P. Servilio judici non probem. i. e. Scio enim [illegible] hanc meam accusationem Verris non improbaturum. Idem de Senect. 42. Mihi vero & Flacco neutiquam probari potuit tam flagitiosa & tam perdita libido. i. e. Nullo modo persuaderi mihi potuit, ut bonam dicerem & laudarem tantam libidinem.
Est enim mihi utendum quibusdam rebus ex iis libris, ad eos quos in manibus habeo: quos, nt spero, tibi valde probabo. Cic. 4. Att. 14.
Causam suam probare alteri. Cic. pro Quint. 92. Si causam cum causa contenderet, nos nostram perfacile cuivis probaturos statuebamus.
Diligentiam suam elicui probare. Papinian. in l. Labeo. D de statu liber.
Diligentiam suam probare in re aliqua. Cic. 1. Verr. 72. Ut si in hac causa nostrum officium, ac diligentiam probaverimus, hæc quæ dixi, [illegible] per Pop. Rom. incolumia, ac salva possimus.
Scripta probare auribus puris. Propert. lib e. 13. 12.
Se probare alicui. Cic. pro Ligar. 2. Qua in legatione & civibus, & sociis ita se probavit, ut decedens, &c. i. e. Probitate & integritate vitæ talem præstitit ac demonstravit.
Laudare & Probare. Cic. 7. Fam. 1. Tequa & istam rationem otii tui & laudo vehementer, & probo.
Non probare aliquid in aliquo. Cic. 2 de Fin. 1. Quod ne in ipsis quidem philosophis magnopere unquam probavi.
In vulgus non probari. Cic. in Parad. præf. Ea sentit, quæ non fere probantur in vulgus. i. e. Quæ nec ipsum quidem vulgus probat, neque laudat.
Oculis hominum probari. Ovid. 17. Epist. 165.
Consilium probatur omnibus. Cæs. 8. Bell. Gall. 21. pr. Hoc omnium probato consilio.
Video meliora, proboque. Ovid. 7. Met. 20. Idem Pont. 3. 2. 18.
Sententiam probare. Cic. 4. Acad. 70.
Probare & Improbare, opponuntur. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Plus justo probare aliquid. Ovid 3. de Pont. 9. 8.
Dicta alicujus voce probare. Ovid. 1. Met. 244.
Judices probare atque deligere. Cic. 7. Verr. 171. Nolo eos judices [illegible] ego probarim atque delegerim, sic in hac urbe notatos, [illegible], ambulare, ut non cera, sed cœno obliti esse videantur.
Pactum dea probavit. Ovid. 6. Fast. 453. al. Factum.
Nemini probatur, i. e. Nemo approbat, sive laudat, aut nemo [illegible]. Cic. 3. Verr. 17. Tametsi probatur nemini.
Non nimium probare. V. NIMIS.
Lente & fastidiose probare aliquem. V. LENTUS.
Vulgus amicitias utilitate probat. Ovid. e. de Pont. 3. 8.
Probare, Demonstrare, & argumentando planum facere. Quod in lucem digna videantur, quæ probari rationibus possunt. Plaut. Bacch. 4. 4. [illegible]

> Quid mihi refert Chrysalo esse nomen, nisi factis probo?

Indolem generosam factis probare. Senec. Theb. 2.
Lacrimis probare. Plaut. Pseud. 1. 1. 99.

> Quod tu istis lacrimis re probare postulas, &c.

Dialectice probare. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Huic satis illud erat planum facere atque probare. Lucret. lib. 2. [illegible]
Exitus acta probat. Ovid. n. Epist. 85.
Culpa non probatur ea facili. Ovid. e. Amor. 8. 55.
Quibus de meo celeri reditu non probabam. Cic. 16. Att. 7. i. e. Non persuadebam.
Probare alicui, se, quominus, &c. Cic. 12. Fam. 29. A magistratu cum contenderem de proferendo die, probarunt mihi, sese, quominus id facerent, & compromisso, & jurejurando impediri.
Se probare pro eunucho, i. e. Persuadere, interprete Donato, [illegible] gere. Ter. Eun. e. 3. 83.
Probare ingenium unius ex aliorum ingenio. Plaut. Trin. 4. 3. 42.
Probare, Rem experiri & tentare: ut, Amicos probare. Et apud Columell. Probare boves: pro eo quod Gallice dicimus [illegible].
Animos probare. Ovid. 3. de Pont. 2. 38. V. Goclen. Observ. L. L. 181. [Pallad. Novemb. 7. ee. Castanea inseritur, sicut probavimus, sub cortice &c. i. e. Experimento comperi.
Supinum hujus verbi exstat apud Cic. 5. Tusc. 1. Hoc difficile est probatu.

Probans, antis. Partic. ut, Jove non probante. Hor. 1. Carm. 2. 1[illegible]
Idem 1. Epist. 1. 82.

> Iidem eadem possunt horam durare probantes?

Probandus, a, um. Partic. [illegible] Cæs. 5. Bell. Gall. 44. Quem locum probandæ virtutis tuæ exspectas?
Causa probanda. Ovid. 6. Fast. e66.
Forma probanda operis. Ovid. 3. Trist. 11. 44.

Probātus, a, um. [illegible] aliud Partic. Cic. in Topic. [illegible] Nam & ingeniosos & opulentos, & ætatis spatio probatos, dignos quibus credatur, putant.
Minus probatus parentibus. Nepos n. 1. e.
Adolescentia probata & spectata maxime. Lucil. apud Non. 5. 60.
Fides probata. Claud. e. Conf. Hon. 145.
Opera probata homo. Cic. 3. Verr. 101. Homo scilicet aut industria, aut opera probata, aut frugalitatis existimatione præclara.
Res probare. Nepos 14. 6. 5. pr. Hac re probata. i. e. Hoc consilio.
Crimen parens sine teste probatum. Ovid. 15. Met. 27.
Probatior. Liv. 27. 8. Ita repente exoit antiquos mores, ut nemo [illegible] juventute haberetur prior: nec probatior primoribus patrum, [illegible] riter alienisque esset.
Superl. ut Femina probatissima. Cic. pro Cæcin. 4.
Gratulatio tua est mihi probatissima. Cic. 4. Fam. 11.
Homo probatissimus. Cic. 4. Verr. 23.

Probātio, ōnis. f. [illegible] Plin. 2. Epist. 11. [illegible]

Hujus actionem vespera inclusit, non tamen sic ut abrumperet. Itaque in tertium diem probationes exierunt. Cic. 3. Verr. 148. Locatur opus id, quod ex mea pecunia reficiatur: ego me refecturum esse dico. Probatio futura est tua, qui locas: prædibus & prædiis populo cautum est i. e. Tuum est Prætoris, qui locasti, exigere ut opus tradam approbatum: & mihi acceptum ferre, quum probatum fuerit. Bud. [Hic est Operis inspectio.
Athletarum probatio. Cic. 1. Off. 40.
Equitum probatio, Transvectio. Val. Max. 2. 2. 9.
Fontium probationes & experitiones. Vitruv. 8. 5.
Artificiales, Demonstratio, Convictio. Quintil. lib. 5. cap. 9.
Firma. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Inexpugnabiles probationes. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Lineares. Quintil. lib. 1. cap. 10. De Geometria.
Potentissimæ. Quintil. lib. 1. cap. 10.
Implere probationem, est, Quod quis intendit, seu agendo, sive excipiendo plene probare. Ulpian. In l. In exceptionibus, in fine. D. de probationibus & præsumpt. Si judicatæ rei vel jurisjurandi conditio delata dicatur de eo quod tunc petitur, sive in alea gestum esse contendatur, eum implere probationes oportet.
Probationem non habere. Senec. lib. 3. cap. 10.

PROBĀTOR, ōris. m. [Δοκιμαστής] Cic. pro Cæcin. 85. Deinde hujus rationis, non modo non inventorem, sed ne probatorem quidem esse me.
Malorum improbator, bonorum probator. Apul. de Deo Socr. p. 51. Elmenh.
Ingenii probator. Ovid. 2. de Pont. 2. 105. I. e. Approbator & laudator.
Rationis alicujus. Cic. pro Cæcin. 85. V. paulo ante.

PROBĀBILIS, e. Adj. [πιθανός] dicitur Quod licet non sit verum, videtur tamen rationibus probari posse. Cic. 1. de Invent. 46. Probabile autem est id, quod fere fieri solet, aut quod in opinione positum est, aut quod habet in se ad hoc quandam similitudinem, sive id falsum est, sive verum.
Probabile & improbabile, contraria. Cic. 4. Acad. 33. Quamobrem sive tu probabilem visionem, sive improbabilem, & quæ non impediatur, ut Carneades volebat, &c.
Non est probabile. Cic. 4. Verr. 154.
Nihil est tam incredibile, quod non dicendo fiat probabile. Cic. in Parad. 1.
Copia ubi probabilis, ubi modus. Quintil. lib. 1. cap. 8. p. 97. Burm. De verbis.
Nonnunquam honesto ac probabili nomine, bono viro judici error objici solet. Cic. pro Cæcin. 71.
Sumptus probabilis. Ulpian. in l. Apud Celsum. §. Si minor. D. de doli mali exceptione.
Justa & probabilis causa. Ulpian. in l. 3. §. Si mecum. D. ad exhibend.
Specie & odore probabilis. Plin. lib. 21. cap. 4.
Orator probabilis. Cic. de Clar. Orat. 263. i. e. Cujus oratio facile fidem invenit. [Immo Qui probari posset. Nam subjungit, Jam vero etiam probatus.
Probabilis re aliqua. Cic. de Clar. Orat. 241. Erat ejus æqualis P. Antronius voce peracuta atque magna, nec alia re ulla probabilis.
Compar. Probabilius edictum. Gell. 20. 1. Val. Max. 8. 2. pr. Libertas vulgi auribus gratior, quam sapientissimi cujusque animo probabilior est.

PROBABILITER, Adv. [πιθανῶς] Cic. 2. de Orat. 337. Ad consilium autem de Repub. dandum caput est, nosse Remp. ad dicendum vero probabiliter, nosse mores civitatis.
Probabiliter acti ratio reddi potest. Cic. 3. de Finib. 58.
Probabiliter quid posse defendi. Cic. 4. Acad. 69.
Multa in eam partem probabiliter argumentatus. Liv. 33. 28.
Probabiliter defensum. Idem 42. 48.
Consulatus neque petitus honeste, neque probabiliter gestus. Paterc. 2. 46. 1. I. e. Sic ut probari posset.
Compar. Probabilius apud Val. Max. 2. 8. 2. & Cic. 2. de Invent. 46.

PROBABILITAS, ātis. f. [πιθανότης] Cic. 4. Acad. 75. Certe tam multa non collegisset, quæ nos fallerent probabilitate magna, nisi videret his resisti non facile posse.
Captiosa probabilitas. V. Captiosus, in CAPIO.

PROBĀTIVUS, a, um. Adj. ut, Probativæ duæ quæstiones. Quintil. Decl. 299.

PROBĀMENTUM, i. n. Idem, quod Probatio. Mart. Capell. lib. 7. Indubitabile probamentum. Cod. Theod. l. ult.

PROBA, æ. f. Specimen. Ammian. 21. cap. ult. extr. Annonæ militaris indicia, ut ipsi nominant Probam. ubi V. Vales. Impp. Valent. & Valens l. unic. C. de Strator. Ut stratoribus unus tantum solidus probæ nomine posceretur. V. Lex. Pitisc.

PROBATORIA, æ. f. l. 3. Cod. de agent. in reb. Nemo sine divali probatoria, quam codices in sacro nostro scrinio memoriæ positi debeant inferendam accipere, militaribus ejusdem devotissimæ scholæ stipendiis vel privilegiis potiatur. conf. Lex. Pitisc.

PRŎCA, V. PROCAS.

PROCACIA, PROCACITAS, V. PROCO.

PROCĀLO, āre. Provocare, ex Græco καλεῖν, id est vocare; unde Calendæ, calumnia, calones, & calatores. Procalato, provocato. Festus.

PROCAPIS, Progenies quæ ab uno capite procedit. Paulus. V. not. Scal.

PRŎCAS, æ. m. [Πρόκας] Rex Albanorum fuit, pater Amulii & Numitoris, avus Romuli & Remi, cujus meminit Liv. 1. 3. Virg. 6. Æn. 767.

> Proximus ille Procas Trojanæ gloria gentis.

Scribitur & Proca, ult. br. Ovid. 14. Met. 622.

> Jamque Palatinæ summam Proca gentis habebat.

conf. Idem 4. Fast. 52. Et 6. 143.

PROCASTRIA, V. PROCESTRIA.

PROCAX, acis. V. PROCO, are.

PRŎCĒDO, ssi, ssum, [προβαίνω, [illegible]] ĕre. Ultra ire & progredi. Virg. 3. Ecl. 94.

> Parcite, oves, nimium procedere.

Procedere dicebant interdum pro Succedere; interdum pro Porro cedere. Festus.
Huc procede, vel illuc. Ter. Eun. 3. 2. 17.
Lente & paulatim. Cæs. 1. Bell. Civil. 80.
Leniter placideque. V. LENIS.
Longius. Cic. de Harusp. Resp. 48.
Oblique. V. OBLIQUUS.

Ultra. Propert. lib. 1. 20. 23.
Ultra procedere, quam comes possit. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Aliquantum viæ procedere. Cic. 6. Att. 5. Velim, etsi (ut spero) te hæc legente, aliquantum tamen viæ processero, tamen obvias mihi litteras quam argutissimas de omnibus rebus crebro mittas.
Trecenta circiter stadia processeram. Cic. 16. Att. 7. pr. Subaudi, Navi.
Foras procedere. Plaut. Pseud. 1. 2. 12.
Obviam procedere. Cic. pro Sext. 68. Huic ad urbem venienti tota obviam civitas cum lacrimis gemituque processerat.
Obviam morti procedere. Cic. 5. Tusc. 56. Cum accipere, quam facere præstat injuriam, tum morti jam ipsi adventanti paulum procedere obviam, &c.
Procedere a, vel ex. Cæs. 4. Bell. Gall. 32. Quum paulo longius a castris processisset. Ibid. 8. 19. Paulatim ex silva instructa multitudo procedit militum. Cic. 7. Verr. 106. Procedit iste repente e Prætorio.
Ad forum procedere. Plaut. Cas. 3. 3. 2.
Extra mœnia processit. Lucret. lib. 1. 74.
In aliquem locum procedere. Cic. pro Cœl. 67.
In latera oblique procedere. Plin. lib. 9. cap. 30.
Castris procedere. Virg. 12. Æn. 129.
Tectis procedere. Valer. 7. Argon. 306.
Passu tacito. Valer. 5. Argon. 351.
Pedibus æquis. Ovid. 4. de Pont. 3. 3.
Cultus procedit adulter. Ovid. 2. Trist. 499.
Subducto vultu gravior volo procedere. Propert. lib. 2. 10. 9.
Testis pusillus processit. Cic. 2. de Orat. 243. Cic. pro Flacc. 11. Græcus testis cum ea voluntate processit, ut lædat.
Procedit funus. Ter. And. 1. 1. 100.
Classis procedit velis æquatis. Virg. 4. Æn. 58.
Menses incipient magni procedere. Virg. 4. Ecl. 12.
Ad aliquid agendum procedere. Cajus de Verb. signific.
Ad opus procedere. Plin. lib. 11. cap. 10.
Ad pabula noctibus procedunt. Plin. lib. 8. cap. 32.
Ad pugnam procedere, ad Pugnandum. Liv. 7. 9. extr.
In aciem procedere. V. ACIES.
In infinitum. Columel. lib. 3. cap. 3.
In medium. Cic. 4. Verr. 190. Procedite in medium, explicate descriptionem, imaginemque tabularum.
In multum vini processerat. Liv. 37. 7. h. e. Probe appotus erat.
In pedes procedere, & Pedibus gigni, significant fetum ita nasci, ut pedes ex utero priores emergant. Plin. lib. 7. cap. 8.
In publicum. Liv. 34. 3.
In solem ex umbraculis. Cic. de Clar. Orat. 37.
In sublime vites procedunt. Columel. de Arbor. cap. 4.
Cubitum nullum processit. Cic. 13. Att. 13. Biennium præteriit, quum ille [illegible] assiduo cursu cubitum nullum processerit.
Temere procedere, Assensu dicitur. Cic. 4. Acad. 68. Sustinenda est potius omnis assensio, ne præcipitet, si temere processerit.
Stationes procedunt, i. e. Usque continuantur. Liv. 5. 48. V. Gronov.
Procedunt stipendia militibus. Liv. 25. 5. Tribuni plebis, si iis videretur, ad populum ferrent, ut qui minores septem & decem annis sacramento dixissent, iis perinde stipendia procederent, ac si septem & viginti annorum, aut majores, milites facti essent.
Processit aliquantum, vel Nihil, ad virtutis aditum. Cic. 3. de Fin. 48. Qui processit aliquantum ad virtutis aditum, nihilominus in miseria est, quam ille qui nihil processit.
Longe ad virtutem procedere. Cic. 4. de Fin. 21. Eos qui natura doctrinaque longe ad virtutem processissent, nisi eam plane consecuti essent, summe esse miseros.
In virtute procedere & progredi. Cic. 4. de Fin. 64.
In multum honorem formæ procedere. Propert. lib. 3. 11. 17.
In philosophia procedere, Proficere. Cic. 3. de Fin. 6. Qui tum in philosophia, tum in optimo genere philosophiæ tantum processeris.
Ætate processit. Cic. de Senect. 50. Num igitur censetis eum, quum ætate processisset, qui Aristides esset, Lysimachum salutare solitum? i. e. Senex factus esset. Idem 5. Philipp. 10. An hoc vidit puer? si ætate processerit, non videbit?
Processit eo insolentiæ, ut. Plin. in Paneg. cap. 16. extr. i. e. Tanta fuit insolentia. [Immo ad eum gradum insolentiæ erupit.
Processit eo ira, ut &c. Liv. 9. 26. pr. Virgil. 5. Æn. 461.

> Tum pater Æneas, procedere longius iras,
> Et sævire animis Entelli haud passus acerbis: &c.

Consuetudine capta eo processerat. Liv. 39.
Opere quantum processerant. Cæs. 1. Bell. Civil. 81.
Ratione & via procedat oratio. Cic. 1. de Fin. 29.
Aliquid procedit novi. Plaut. Most. 4. 3. 7. i. e. Accidit.
Dies alter & alter processit. Virg. 3. Æn. 356.
Nox processit jam. Nepos 16. 3. 3.
Sed ubi plerumque noctis processit, obscuro etiam tum lumine milites Jugurthini signo dato castra hostium invadunt. Sallust. Jugurth. cap. 21. pr.
Pars major anni jam processerat. Liv. 3. 37.
Tempus processit. Cæs. 3. Bell. Civil. 25.
Tempora tarde procedunt. Ovid. 5. Trist. 10. 5.
Ecce Dionæi processit Cæsaris astrum. Virg. 9. Ecl. 47. Quum Augustus Cæsar ludos funebres patri celebraret, die medio stella apparuit: quam ille animam esse confirmavit parentis. Servius.
Hoc procedit. i. e. Locum habet. Pomponius in l. Si mulier. § Item si mulier. D. ad Senatuscon. Vellejan. Et hoc procedit, sive ipse creditor emerit, sive, &c.
Dies procedunt emptori. Cato R. R. cap. 148. Quot dies per dominum mora fuerit, quo minus vinum degustet, totidem dies procedent emptori. conf. mox Tempus.
Tempus procedit domino. Ulpian. in l. De accessionibus. D. de diversis temporal. præscription. In accessione temporis & id tempus, quo in fuga sit servus, domino ejus procedere, verum est.
Si cui (ovi) vetustate dentes absunt, binæ pro singulis ei procedant. i. e. Annumerentur. Varro de R. R. 2. 2.
Quippe benefacta mea reipublicæ procedunt. Sallust. Jugurth. cap. 87. h. e. Utilia sunt, vel prospere cedunt. V. Cl. Wasse.
Ad magnas opes per flagitia procedere, Divitem fieri. Plin. 2. Epist. ult. extr.

Honoribus longius procedere. Cic. de Clar. Orat. 180. Is processisset honoribus longius, nisi semper infirma atque etiam ægra valetudine fuisset.

Studiis procedere, pro Ad honores emergere adminiculo litterarum. Plin. 4 Epist. 24.

Procedere, vel Absolute, vel addito Bene vel male, Cadere, sive accidere, sive cedere. Ter. Adel. 5. 6. 8. Madimi esse affabilis, & bene procedit.

Omnia, ut spero, prospere procedent. Cic. 12. Fam. 9.

Hæc minus prospere procedebant. Nepos 14. 6. 1.

Consilia procedunt. Liv. 24. 26.

Parum processit. Liv. 1. 57. Ubi id parum processit. Ter. And. 4. 1. 47.

Nisi id putas, quia primo processit parum,
Non posse jam ad salutem converti hoc malum.

Quibus quum parum procederes, ut ulla lege mihi poneret accusatorem, &c. Cic. 8 Fam. 12.

Nihil procedit. Liv. 24. 13. Deinde, ut nihil procedebat, ad populandum agrum Neapolitanum, magis ira, quam potiundæ urbis spe processit.

Sequitur cædes Annæi Senecæ, ut ferro grassaretur, quoniam venenum non processerat. Tacit. 15. Ann. 60. 3.

Pass. Impers. Liv. 25. 21. Qua temeritate processum in aciem est.

De quodam verbi Procedere usu, qui est apud recentiores scriptores historicos vitarum Cæsarum, vide in PROCESSIO. H. St.

Procedere proprie dicitur, qui pompa quapiam procedit in publicum: veluti si sponsus procedat, aut sponsa; quod Virg. 4. Æn. 136. dicit,

Tandem progreditur. Hæc Erasm. Speciatim Consul dicebatur Procedere cum primo initi consulatus die in Capitolium comitante amicorum caterva deducebatur. V. Drakenb. ad Sil. 6. 44. conf. Spanhem. de U. & P. Numm. diss. 12. p. 457. Cic. 2. de Divin. 119. In sella aurea sedit, & cum purpurea veste processit.

PROCĒDENS, entis. [[illegible]] Partic.

Dies procedens. Cic. 3. Tusc. 53. Quod ita esse dies declarat: quæ procedens ita mitigat, ut iisdem malis manentibus, non modo leniatur ægritudo, sed in plerisque tollatur. [Dies. i. e. Spatium temporis.

Procedente jam die, &c. Liv. 28. 15. pr.

Nox procedens. Sil. lib. 13. 416.

Tempore procedente, pro eo quod dicimus Successu temporis. Plin. 3. Epist. 20. Sed vereor ne procedente tempore ex ipso remedio vitia nascantur.

PROCESSUS, a, um. Partic. Hirt. Bell. Afric. cap. 75. pr. Cæsar processus a suis castris millia pass. v. Scrib. Larg. Comp. 100. In processa ætate. [Apud Cæs. Processu millium lego.

PROCESSIO, ōnis. f. Cic. pro Lege Manil. 24. A militibus reditus magis maturus, quam processio longior quærebatur. al. Processus. Veget. de Re Mil. 2. 22. Cornicines canunt, quod in omnibus exercitiis & processionibus custoditur.

Processio apud scriptores recentiores Vitarum Cæsarum de principibus dicebatur e suis palatiis in publicum procedentibus. Sic Jul. Capitol in Pertinace in fine pag. penult. 174. Frob. dicitur Pertinax eo die processionem, quam ad Athenæum paraverat, ut audiret poetam, ob sacrificii præsagium distulisse. H. St. Exstant cap. 11.

PROCESSUS, ūs. m. [[illegible]] Progressus.

Processus ætatis. Firmic. lib. 3. cap. ult. Sed tamen ipsis processo ætatis, & felicitas & patrimonii augmenta conferuntur. Paulo post, Sed processu ætatis, post graves jacturas largitur substantiæ facultatem.

Processus temporis. Firmic. lib. 3. cap. 4. Si vero per noctem sic fuerit inventus, mediocres in substantia faciet homines, & processu temporis etiam feliciores reddet. Et cap. 6. sub finem, Processu temporis, augmenta felicitatis & dignitatis accipient. Sic alibi frequenter.

Tardi processus. Firmic. lib. 5. cap. 1. Sed quibus felicitas, tardis processibus conferatur.

Efficere processus. Cic. de Clar. Orat. 272. Itaque tantos processus efficiebat, ut evolare, non excurrere videretur.

Officiorumque per officia processus. Senec. Epist. 101.

Processus, Successus & eventus. Senec. Epist. 116. Queruntur & de consiliis, & de processibus suis: maluntque semper, quæ reliquerunt.

Felix processus Augustorum. V. Spanh. de U & P. Numm. diss. 12. p. 457.

Processibus suis inimicus homo dicitur, Qui eas artes negligit, quibus homines locupletantur & crescunt. Budæus.

Habere processum in litteris, pro Facere progressum. Suet. de Clar. Gramm. cap. 10.

Processus, Auctus, pl. Cic. de Clar. Orat. 232. Gradus tuos, & quasi processus dicendi studeo cognoscere. Flor. præf. Si quis Pop. Rom. quasi hominem consideret, totamque ejus ætatem percenseat, &c. quatuor gradus processusque ejus inveniet.

Ita, quas Promotiones vulgo dicimus, Processus vocavit Quintil. Decl. 3. 9. V. Burm. p. 67.

PRŎCĔLEUSMĂTĬCUS, i. m. [[illegible]] Pes est constans e duobus pyrrhichiis, id est e quatuor syllabis brevibus, temporum quatuor: ut, Philosophus. Dictus a [illegible], quod est cohortatio & jussus nauticus: cui ob celeritatem est aptissimus. V. Mart. Capel. 9. p. 331. conf. CELEUSMA.

PRŎCELLO, culi, culsum, [[illegible]] ĕre. Percutere, evertere. Plin. in Paneg. cap. 65. Erant sub oculis naufragia multorum, quos insidiosa tranquillitate provectos, improvisus turbo proculerat. Alii legunt Perculerat.

Procellere fati fines. Lucret. lib. 5. 310.

Nec sanctum numen fati procellere fines
Posse? Sic legit Lambinus; quum alii partim Protollere, partim Protelere. Primam Grammatici communem volunt.

Procellunt, Procumbunt. Festus. quod omnino desumptum ex Plaut. Mil. 3. 1. 164. ut Dacerius monuit.

PRŎCELLA, æ. f. [ἄελλα, [illegible], λαῖλαψ, χειμών] Vehementior quidam venti impetus, nec ita durans, auctore Valla in Raudensem: in mari potius, quam in terra. Dicta ab eo quod omnia procellat, id est moveat & percutiat. Virg 1. Æn. 89.

Una Eurusque, Notusque ruunt, creberque procellis
Africus. Plin. lib. 2 cap. 48. Flatus vagi & ruentes torrentium modo, tonitrua & fulgura edunt; majore vero illati pondere, incursuque, si late siccam ruperint nubem, procellam gignunt, quæ vocatur a Græcis [illegible].

Timidus procellæ. Hor. in Arte Poet. 28.

Adversa. Ovid. 11. Met. 484.

Immanis. Sil. lib. 3. 585.

Insana. Senec. Hippol. 6.

Nigrans. Sil. lib. 12. 620.

Præcipites. Stat. 5. Theb. 419.

Subitæ. Ovid. de Nuce 163.

Tristis. Senec. Troad. 9.

Turbida rapacior procella. Catul. 23. 4.

Undans. Sil. lib. 5. 538.

Volucres. Ovid. 2. Amor. 11. 33.

Abruptæ. V. ABRUMPO.

Credere se veloci procellæ. Hor. 3. Carm. 27. 63.

Impendentis procellæ signa. Claud. de Bell. Gildon. 486.

Incessit procella. V. Incesso, in INCADO.

Intorquet se nubibus venti collecta, procella. Lucret. lib. 6. 124.

Saliunt subitæ in vela procellæ. Stat. 10. Theb. 581.

Stridens Aquilone procella. Virg. 1. Æn. 102.

Tolerare sævas procellas. Sil. lib. 3.

Vexent mare inæquales procellæ. Hor. 2. Carm. 9. 2.

Procella equestris, per translationem. Liv. 30. 18. Equestrem procellam excitemus oportet, si turbare, ac statu movere volumus. Tacit. 3. Hist. 53. 3.

Circumspicite omnes procellas, quæ impendent, nisi providetis. Cic. 4. in Catil. 4.

Civilis procella, Bellum civile. Nepos 25. 10. 6.

Eloquentiæ procella. Quintil. 11. 3.

Fortunæ imperans procella, i. e. Superba, & se cohibere nequiens. Sen. Agam. 589.

Invidiarum procellæ. Cic. pro Cluent. 153. Vitam illam tranquillam & quietam, remotam a procellis invidiarum, & hujuscemodi judiciorum anfractu sequi maluisse.

Irarum procellæ. Sil. lib. 11. 284.

Patriæ procella, turbo ac tempestas pacis. Cic. pro Domo, 137.

Temporis devitare procellam. Cic. 2. Verr. 8. Quoniam criminum vim subterfugere nullo modo poterat, procellam temporis devitaret.

PRŎCELLŌSUS, a, um. Adj. [[illegible]] Plenum procellis. Columel. lib. 7. cap. 6. Hanc pecudem mutilam parabimus quieto cæli statu: nam procelloso atque imbrifero cornuta semper.

Æquor procellosum. Valer. 3. Argon. 621.

Mare. Senec. Med. 411.

Noti. Ovid. 2. Epist. 11.

Pelagus. August. de Civ. Dei, 5. 22. extr.

Venti. Liv. 28. 6.

Ver. Liv. 40. 2. Ver procellosum eo anno fuit.

PROCELLOSE, Adv. Augustin. Confess. 13. 20. Genus humanum profunde curiosum & procellose tumidum.

PRŎCĔRASTIS, is. f. [[illegible]] Oppidum Bithyniæ ad Bosphorum Thracium e regione Byzantii quod notiore nomine Chalcedon appellatur. Plin. lib. 5. cap ult.

PRŎCĔRES, um. m. [[illegible]] Capita trabium, hoc est mutuli quidam exstantes, ut ait Servius in Virg. 1. Æn. 740. Al. Muruli. Per translationem autem accipitur pro Majoribus civitatis: quod ii ita in civitate emineant, sicut illi in ædificiis. Livius 1. 45. Quum consensum, deosque consociatos laudaret mire Servius inter proceres Latinorum. Virg 10. Æn. 213.

Tot lecti proceres ter denis navibus ibant
Subsidio Trojæ.

Referre aliquid ad delectos populi proceres. Virg. 1. Æn. 58.

Castrorum proceres. Lucan. lib. 7. 69.

Pullati proceres Juven. 3. Sat. 213.

Rerum proceres Paulus & Flaminius. Sil. lib. 11. 142.

Proceres gulæ. Plin. lib. 9. cap. 17.

Procerem, Accus. sing. protulit Juven. 8. Sat. 26.

Agnosco procerem. A Procer, ĕris. conf. Capitol. Maximin. c. 1.

PROCERRITUS, a, um. Adj. [[illegible]] Mala spiritu afflatus.

Procerriti lapides. Plaut. Pœn. 3. 1. 25 [Sed rectius divise scribitur,

Neque uns populus pro cerritis insectabit lapidibus. V. CERRITUS.

PRŌCĒRUS, a, um. Adj. [[illegible]] Prolixum, & in longitudinem productum: quasi ex cera, ob ejus facilitatem, inquit Festus. conf. Voss. Etym. p. 411. Hor. 2. Serm. 2. 36. — quo pertinet ergo

Proceros odisse lupos? Varr. 2. de R. R. cap. 1. Sues procero corpore, capitibus ut sint parvis.

Alni proceræ. Virg. 6. Ecl. 63.

Arundo. Ovid. 13. Met. 891.

Cacumina procera nemoris celsi. Sil. lib. 7. 671.

Cohors Rhodani, Galli. Claud. 1. in pr. Cons. Stil. 158.

Corpus. Lucret. lib. 3. 658.

Fraxini. Hor. 3 Carm. 25. 16.

Proceras manibus vertere fraxinos.

Membra. Stat. 1. Theb. 414.

Palmæ. Catul Argon. 62. 289. al. Lauri.

Passus vix proferre proceros. Lucret. lib. 4. 825.

Silvæ. Ovid 16. Epist. 107.

Compar. Cic 3. de Orat. 183. Post anapæstum procerior quidam numerus effloruit.

Longa procerior alno. Ovid. 13. Met. 791.

Pinus vastior & procerior. Pallad. Novemb. 7. 9.

Superl. Sueton. Calig. cap. 47. pr. Galliarum quoque procerissimum quemque, &, ut ipse dicebat, [illegible], ac non nullos ex principibus, legit ac seposuit ad pompam.

Alæ procerissimæ. Columel. lib. 8. cap. 2.

Procerissimus homo. Plin. lib. 7. cap. 16.

Procerissima populus. Cic. 1. de Legib. 15.

PROCĒRE, Adv. [[illegible]] Compar. Cic. 3. de Orat. 188. Brachium procerius projectum quasi quoddam telum orationis.

PROCERITAS, atis. f. [[illegible]] Prolixitas, Altitudo. Cic. de Senect 59. Quum autem miraretur Lysander & proceritates arborum, & directos in quincuncem ordines. Plin. lib. 6. cap 32. Arborum ibi proceritatem ad centum quadraginta quatuor pedes adolescere.

Digitized by Google

Brevitas & Proceritas pedum in oratione. Cic. in Orat. 212. Fluit omnino numerus a primo, tum incitatius brevitate pedum, tum proceritate tardius.
Corporum proceritas. Plin. 2. 78.
Spatii proceritas. Apul. 5. Milef. p. 169. Elmenh. De longitudine viæ.
PROCERITUDO, inis. f. Solin. cap. 5. Sobolem nostri temporis, per nascentium detrimenta, decus veteris proceritudinis perdidisse.
PROCERŬLUS, a, um. Adj. Dimin. Apul. 2. Florid. p. 351. Elmenh. Manus ejus teneræ, procerula læva distantibus digitis nervos molitus.
PROCERES, PROCERUS. V. PROCERO.
PROCESTRIUM, i. n. Locus apertus ac patulus in ædificio vel domo, per quem proceditur in cubiculum, cœnacula, & reliquas partes superiores. Plin. 2. Epist. 17. Post hanc, cubiculum cum procestrio, altitudine æstivum, munimentis hibernum. Sunt qui legunt Procœtona. q. V.
Procestria, inquit Paulus, dicuntur, quo proceditur in muro. Ælius Procestria ædificia dixit esse extra portam: Artorius Procestria, quæ sunt ante castra, etiam qui non habent castra, propugnacula, quibus pro Castris utuntur ædificant. MSS. Procastria.
Procestria, a castro, sive castris, dicta sunt Munimenta quædam, quæ fiunt ante mœnia castrorum, sive ante castra. Quidam etiam Procestria, Aditum, & veluti portam castrorum appellarunt. Gloss. Lat. Gr. Procastria, [Greek illegible]. V. omnino Lex. Pitisc.
PROCHEIMĂSIS, is. f. [προχείμασις] Præcedens tempestatum significatio. Plin. lib. 18. cap. 26. Accedit confessa rerum obscuritas, nunc præcurrente, nec paucis diebus tempestatum significatione, quod προχείμασιν Græci vocant, &c. Sunt qui scribant Prochimasis.
PROCHIRUS, i. m. [πρόχειρος] Scriba expedite notans. Meloprochirus, Exercitio & cura promptus. Alciatus ad legem peculiari. De proxim. sacr. scrinii libro 12. C.
PROCHOEAGRIOS, i. m. [Greek illegible] Herba, Saxifraga. Apul. de Herb. cap. 97.
PRŎCHȲTA, æ. & PROCHYTE, es. f. [Προχύτη] Insula in Puteolano sinu; Dicta, quasi Profusa. Emersit enim provolutis in mare montibus, quum prius non foret. Nam προχέω significat effundo. Inarimes enim mons, terræ motum passus, hanc insulam fudit. At Dionysius lib. 1. scribit Prochytam dictam esse a Nutrice Æneæ ejusdem nominis. De hac Virg. 9. Æn. 715.
Tum sonitu Prochyta alta tremit. V. ibi Serv. & Plin. 3. 6. & 2. 88.
PROCĪDO, cidi, cisum, [Greek illegible] ĕre. ex Pro & Cado compositum; significat Pronum cadere, procumbere. Gellius, Nam quum multis annis postea scæna, quæ prociderat, refecta esset.
Compressus lete Procidit. Hor. 4. Carm. 6. 11.
Ad pedes alicujus procidere. Hor. Epod. 17. 13. conf. 4. Carm. 6. 11.
Procidere ante. Liv. 26. 39. Ille atque præceps cum armis procidit ante proram, &c.
PROCIDENS, entis. Partic. [Greek illegible] Plin. lib. 16. cap. 5. Cautum est præterea lege duodecim Tabularum, ut glandem in alienum fundum procidentem, liceret colligere.
PROCIDENTIA, um. n. pl. Procidentia sedis. Plin. lib. 24. cap. 11. Radix vulnera sanat viridis imposita, & sedis procidentia, condylomata, & hæmorrhoidas. [Nisi forte Procidentiam reliquit.
PROCIDENTIA, æ. f. [Greek illegible] Plin. lib. 34. cap. 18. Usus enim ex eodem & in oculorum medicamentis, & maxime contra procidentiam eorum, & inanitatem, & ulcerum excrescentiam, &c. Idem 23. 9. Utilis & Cœliacis, & procidentiæ vulvarum.
PROCIDUUS, a, um. Adj. [Greek illegible] Quod procidit. Plin. lib. 20. cap. 20. Infantium cerebro imponitur, umbilicoque prociduo. Idem lib. 21. cap. 20. Testes vero, & sedem prociduam, quæque illi sunt vitia, &c.
PRŎCIEO, civi, citum, [Greek illegible] ēre. Petere. Liv. Andron. Matrem procitum plurimi venerunt. i. e. Petitum, ut Paulus ex Festo exponit.
PROCINCTUS, a, um. Adj. ex Partic. [Greek illegible] Paratus, expeditus. Paulus, Procincta classis dicebatur, quum exercitus cinctus erat Gabino cinctu, confestim pugnaturus. Vetustius enim fuit multitudinem hominum, quam navium, Classem appellari. Festus, Procincta classis dicebatur, exercitus ad prælium instructus, & paratus, quem Diali flamini videre non licet. Antiqui enim Procinctum militem dixerunt, ut nunc quoque cum exercitus instructus est. Procincta autem ideo, quod togis incincti ad pugnam ire soliti fuerint. Unde & testamenta in procincta fieri dicta, quod faciunt ad pugnam ituri. Hactenus Festus. Ubi quidem olim verba ejus interpolata leguntur. Nam Scalig. aliter legit. q. V. Gell. lib. 1. cap. 11. Quum procinctæ igitur classes erant, & instructa acies.
PROCINCTUS, ûs. m. [Greek illegible] Apparatus bellicus, & expeditio dicitur. Plin. lib. 23. cap. 1. Curas, vigoremque animi impedit ad procinctum tendentibus. Cic. 2. de Nat. Deor. 9. Ex quo in procinctu testamenta perierunt.
In procinctu facere, Expedite, & celeriter. Ovid. 1. de Ponto, 8. 10.
Hæc in procinctu carmina facta legis. Sed facete abutitur, venusta licentia utens. H. St.
Testamentum in procinctu facere, sine libris atque tabulis. Cic. 1. de Orat. 228.
In procinctu stare, est Accinctum esse. Quintil. lib. 12. cap. 9.
In procinctu habere. Quintil. lib. 10. cap. 1.
In procinctu versari. Ulpian. in l. non dubium est. D. de bon. possess. ex test. milit. Quanquam enim differt conditio militum ab his personis, quas constitutiones principales separant: tamen qui in procinctu versantur, quum eadem pericula experiuntur, jure quoque eadem merito sibi vendicant.
PROCINCTUĀLIS, e. Adj. Ad procinctum pertinens. ut, Procinctualis ornatus. Cassiodor. 6. Epist. 22.
PROCIO, ivi, itum, ire. a Cio; Rumpere atque irritum facere. Hinc Procitum testamentum dicebatur, auctore Festo, velut Procatum, Provocatum, id est Irritum ac ruptum.
PROCĪTO, āre. Idem quod Vocito. [Greek illegible] Paulus, Procitent pro vocitant: citerent enim vocitare est, unde procet & prociet. Gloss. vet. Lat. Gr. Procitat, [Greek illegible].
PROCLĀMO, [Greek illegible] āre. Palam & valde clamare, vociferari. Liv. 1. 26. Moti homines sunt in eo judicio, maxime P. Horatio patre proclamante, se filiam jure cæsam judicare: ni ita esset, patrio jure in filium animadversurum fuisse. Cic. 7. Verr. 107. Adsunt, defendunt, proclamant: fidem tuam, quæ nusquam erat, nec unquam fuit implorant.
Proclamare in libertatem. Paulus in l. 3. §. quod si servus. D. de acquir. possess. Alioquin si ex possessione servitutis in libertatem proclamaverit, & liberale judicium imploraverit, nihilominus in possessione mea est. Pandect. Florentinæ & Haloander habent, Reclamaverit.
PROCLAMĀTIO, ōnis. f. Proclamatio ad libertatem. l. 25. § 2. tit. de liberali causa. Quintil. Decl. 18. Instantem truci proclamatione discutere. conf. Idem Decl. 7. & 8.
PROCLAMĀTOR, ōris. m. [Greek illegible] Cic. 1. de Orat. 202. Non enim causidicum nescio quem, neque proclamatorem, aut rabulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eum virum, qui primum sit ejus artis antistes, &c.
PROCLĪNO, [Greek illegible] āre. Idem quod Inclinare significat. Columel. lib. 7. cap. 10. Earum notanda sunt capita, quam in partem proclinentur. Ovid. 2. Amor. 11. 39.
Tum mare in hæc magnus proclinet litora Nereus.
PROCLINĀTUS, a, um. Partic. [Greek illegible] ut,
Partes proclinatæ. Ovid. 2. Trist. 84.
Curvatura montis proclinata ad mare. Vitruv. lib. 2. cap. ult.
Proclinatum latus. Idem 5. 12.
Res proclinata, Translate. Cic. 10. Att. 8. Neque progredereris proclinata jam re. Al. Inclinata.
Adjuvare rem proclinatam. Cæs. 7. Bell. Gall. 42.
PROCLINĀTIO, ōnis. f. Vitruv. lib. 6. cap. 11. Non minus etiam observandum est uti omnes structuræ perpendiculo respondeant, neque habeant in ulla parte proclinationes.
PRŎCLĪVIS, e. Adj. [Greek illegible] Porro Inclinatus, vel pronus, inclinatusque, ut ait Donatus in 1. And. 1. 50. Columel. lib. 9. cap. 5. Cum onere per proclivia non ægre devolent. De apibus.
Sceleri proclivis egestas. Sil. lib. 13. 585.
Ingenium proclive ad libidinem. Ter. And. 1. 1. 50. Et Cic. in Partit. 34. Ut adolescentiam procliviorem esse ad libidinem.
Procliviores alii ad alios morbos. Cic. 4. Tusc. 81.
Circa aliquid proclivior. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Labi in proclive. Cic. 4. Tusc. 41. Vitia semel incitata in proclive labuntur, sustinerique nullo modo possunt. Al. Proclive, omissa præp.
Proclive, Quod facile factu est. Plaut. Asin. 3. 3. 78.
Nam istud proclive est, quod jubes plane collocare.
Dictu proclive. Cic. 2. Off. 69. Quum in hominibus juvandis aut mores spectari, aut fortuna soleat, dictu quidem est proclive; itaque vulgo loquuntur, se in beneficiis collocandis, mores hominum, non fortunam sequi.
In proclivi esse, In promptu, promptum, & facile. Ter. Andr. 4. 2. 18.
Id faciam, in proclivi quod est, per me stetisse ut credat.
Comparativi exempla supra occurrunt.
PROCLĪVUS, a, um. Adj. Idem. Varro 1. de R. R. cap. 2. Solum oportet esse eruderatum, & proclivum, ut everri facile possit, ac fieri purum.
Proclivus impetus. Lucret. lib. 6. 728.
Quo fit uti pacto liber minus exitus amni,
Et proclivus item fiat minus impetus undis. Sic enim ex manuscriptis legit Lambinus. Sen. de Morte Claud. Omnia procliva sunt, facile descenditur. Idem Epist. 86. Junius mensis est jam proclivus in Julium. conf. Plaut. Mil. 4. 2. 27.
PROCLĪVE, Adv. Lucret. lib. 2. 454.
Et procursus item proclive volubilis exstat. Neque est quod quemquam moveat syllaba ultima; nam brevem esse licet. cujusmodi est, Sublime volantes, &c. Alii legunt, In proclive, ut sit nomen. Cic. 4. Tusc. 41. Sunt in lubrico, incitataque semel proclive labuntur. V. ibi Gronov. qui Proclivi legit. Al. In proclive, ut paulo supra videbis.
Compar. V. in seq. dict.
PROCLĪVĬTER, ius, issime. Adv. [Greek illegible] Gell. 1. 6. Facile & prócliviter persuasit.
Compar. Idem 12. 11. Proclivius peccare. Cic. Anteq. iret in exsil. 13. Qui sunt assecuti summum gradum honoris, non despoliabantur honore: qui sperant, facilius & proclivius ad laudem nobilitatis pervenient.
Multo proclivius. Lucret. lib. 2. 791.
Decurrere ad iras proclivius. Lucret. lib. 3. 312.
Verba proclivius labuntur brevitate & celeritate syllabarum. Cic. in Orat. 191.
PROCLĪVĬTAS, ātis. f. [Greek illegible] Cic. 4. Tusc. 28. Hæc igitur proclivitas ad suum quodque genus a similitudine corporis ægrotatio dicitur, dum ea intelligatur ad ægrotandum proclivitas. Sed hæc in bonis rebus, quod alii ad alia bona sunt aptiores, facilitas nominetur: in malis proclivitas, ut significet lapsionem. Hirt. Bell. Afr. cap. 37. Inde parvulam proclivitatem digressus, sinistra parte campi propter mare legiones ducit. [V. in DIGREDIOR, ad fin. not.
PROCLĪVIUM, i. n. Frontin. Strat. 2. 2. 2. Adjuvante proclivio. Claud. de Laud. Stil. 1. 23. — lassant proclivia currus. [Nisi hic n. pl. a Proclive, & ille Proclivo reliquit, ut exstat in MSS. V. not. Tenul.
PROCLUS, i. m. [Πρόκλος] Lycius, discipulus Syriani, philosophus Platonicus, præfuit scholæ Atheniensi, cujus discipulus & successor fuit Marinus Neapolitanus. Scripsit plura in Grammatica & Philosophia. Auctor Suidas. Ejus adhuc commentarios in Platonis Timæum habemus.
Eutychius Proclus, seu Proculus, Grammaticus, Afer Siccensis, Præceptor item M. Antonini Philosophi, qui eum ad Proconsulatum usque provexit, ut scribit Capitolinus cap. 2. vitæ ejus.
Proclus alter, Ciliæ Mallotes patria, qui scripsit in Sophismata Diogenis, & contra Epicurum, teste Suida.
Procleitem, Sive Proculejus [Greek illegible] e Laodicea Syriæ, qui scripsit theologicum in Pandoræ fabulam Hesiodi, in Aurea carmina, Isagogem in Arithmeticam Nicomachi, & alia quædam Geometrica, teste Suida.
Proclum Naucratitam his Philostratus addit, qui dicit unum huic ex suis præceptoribus, ac docuisse Athenis, filiumque habuisse luxui deditum, in quem non modo non severus fuit, sed usque adeo indulgens, ut in alendis canibus avibusque adesset, dictitans, has nugas eum citius cum senibus dimissurum, quam cum æqualibus. In docendo hunc omnino servasse morem, ut ab initio a discipulis centum drachmas pro totius temporis mercede acciperet, bibliotheca domi publicata, ut illi solam

lectioni intenti, dum cogerentur, minime per otium, uti moris est in ludo, inter se sibilent aut jurgentur, pueris cum pædagogis, ut adolescentibus in medio constitutis. Hæc ex Philostrato, apud Volaterranum. conf. PROCULUS.

PROCO. [προκάζω] āre. & PROCOR, āri. Poscere, inquit Festus. Livius Ægistho, Quin quod parere vos majestas mea procat, toleratis, templo hanc deducitis? Unde Procaces meretrices ab assidue poscendo, & Proci, uxorem poscentes in matrimonium. Non. 1. 92. Cic. apud Non. 1. 89 A petendo petulantia, a procando procacitas nominata est. conf. Varr de L. L. 6. 5. Sen. præf. Nat. Quæst. lib. 4. Plancus ajebat, non esse occulte, nec ex dissimulato, blandiendum. Perit, inquit, procari, si latet.

PROCĀTIO, ōnis f. Apul. Apol. p. 300. Elmenh. Cum in hoc statu res esset inter procationem matris & metum filii.

PROCAX, ācis. [ὑβριστικός] i. e. Petax. Hinc, Meretrix procax, Petulans, impudens, inverecunda. V. in dict. præced. Ter. Hec. 1. 2. 84.

Sed, ut fit, postquam hunc alienum ab sese videt,
Maligna multo & magis procax facta illico est. Idem Heaut. 2. 1. 15.
Mea est potens, procax, magnifica, sumptuosa, nobilis. Cic. pro Cœl. 49. Ut non solum meretrix, sed etiam procax videatur. De Clodia.

Protervus, petulans. Suet. Othon. cap. 2. A prima adolescentia prodigus, ac procax adeo, ut sæpe flagris objurgaretur a patre.
Amatus a procacioribus feminis. Capitol. de Maximin. Jun. pr. vitæ.
Odii procax. Tacit. 13. Ann. 46. al. Otii.
Procax & superbus fastus. Plin. lib. 9. cap. 35.
Procax, de inanimantibus etiam dici potest Virg. 1. Æn. 540.
— penitusque procacibus Austris. i. e. Sævientibus procellis.
Dicta procacia. Claud. 6. Cons. Hon. 246.
Epistola procax. Plin in præfat.
Lingua. Sil. lib. 8. 250.
Locutio. Catul. in Epithal. Juliæ, 59. 126.
Manus. Plin. lib. 22. cap. 6.
Manum procacem armare. i. e. Exercitum improbe aliquid repetentem. Senec. Agam. 3.
Musa. Hor. 2. Carm. 1. 37.
Vernæ. Hor. 2. Serm. 6. 66.
Procacior, [ὑβριστικώτερος] compar. Ovid. 2. Trist. 435.
Cinna quoque his comes est, Cinnaque procacior Anser.
In feminas procacior. Columel. lib. 7. cap. 3.
Nequitiæ procaciores. Martial. 5. 2.
Superl. Procacissima ingenia. Tacit. 2. Hist. 87. 2.

PROCĀCIA, æ f. Audacia in poscendo. Auson. Epist. 22. pr. Quod nihil poscente me abnuis, magis scias procaciam quam retundis.

PROCACITAS, ātis. f. [ὕβρις] Licentia turpium conviciorum, qua meretrices & scurræ utuntur. Cic. lib. 4. de Repub. A procando, id est poscendo, procacitas nominata est. Idem in Sallust. 1. Aut si hujus facta, mores, omnem ætatem nudavero, in idem vitium incidam procacitatis, quod huic objicio.
Procacitas videtur idem esse, quod jocularis lascivia ex Plinii loco in MENTAGRA. H. St.
Lepida procacitas. Martial. lib 2. 41. in Maximinam, cui tres tantum erant dentes, iidemque rubiginosi;
Mimos ridiculi Philistionis,
Et convivia nequiora vita,
Et quicquid lepida procitate
Laxat perspicuo labella risu. i. e. Risu sic aperto ut perspiciantur dentes.
Stolida procacitate ludere. Martial. lib. 1. 125. in Cæcilium, h. e. Impudenter & stolide jocari.
Procacitas linguæ, Mordacitas. Cic. in Sallust. 3. Non enim procacitate linguæ, vitæ sordes eluuntur.

PROCACITER, ius, issime. [ὑβριστικῶς] Liv. 28. 24. Flagitatum quoque stipendium procacius, quam ex more & modestia militari erat, & a custodibus probra in circumeuntes vigilias Tribunos jacta.
Sermo procaciter ortus. Curt. 8. 1. 30.
Procacissime illudere. Idem ibid.
Exercentibus plerisque per occultum, atque eo procacius, libidinem ingeniorum. Tacit. 5. Annal. 4. 4.

PROCUS, i. m. [μνηστήρ, μνηστής] Matrimonii appetitor, a Procando. V. Festum. in PROCO. Virg. 4. Æn. 534.
— rursusve procos, irrisa, priores
Experiar? Ovid. 1. Epist. 88.
Turba ruunt in me luxuriosa proci.
Divites proci. Ovid. 2. Met. 571.
Spes procorum invidiosa. Ovid. 4. Met. 794.
Ignoti & impudentes proci. Cic. de Clar. Orat. 330.
Procus, & pl. Proci, dicebantur Proceres in classibus, jam inde a Servio Tullio. De his intelligendus est locus ille apud Ciceronem in Oratore 156. ubi inquit, Jam, ut Censoriæ tabulæ loquuntur, Fabrûm & procûm audeo dicere, non Fabrorum & procorum. Festus, Procum patricium in descriptione classium, quam fecit Servius Tullius, significat Procerum: ii enim sunt principes.

PROCŒTON, ōnis. m. vel PROCŒTRUM, i. n. [προκοιτών, ὁ προκοιτῶνος] Antecubiculum & quasi excubitorium. Plin. 2. Epist. 17. Post hanc, cubiculum cum procœtone, altitudine æstivum, munimentis hibernum. Alii tamen Procestrium legunt, quod vide.

PROCŌMION, i. n. [προκόμιον] i. e. ut interpretatur Theodorus, Comæ appositiis. Hoc autem inter ornamenta muliebria posuit Pollux lib. 7. cap. 22.

PROCONNĒSUS, i. f. [Προκόννησος] Insula est in Propontide. Plin lib. 5. cap. ult. Insulæ in Propontide ante Cyzicum Elaphonnesus, unde Cyzicenum marmor. Eadem Neuris & Proconnesus dicta. conf. Val. Flacc. 3. 34. al. Proconesus. [conf. HECATONNESUS, & PELOPONNESUS, & de utroque Strab lib 13. Nam cur Cherronesum, non geminato ν dicerent ratio apparet, ut cacophonon scil. vitarent, ex gemina litteræ repetitione in eadem voce Stephanus tamen Προκόννησος scribit.

PROCONNESIUS, a, um. [Προκοννήσιος] Adj. possessiv. Vitruv. 2. 8. Halicarnassei regis Mausoli domus Proconnesio marmore omnia habuit ornata.
Aristeas Proconnesius, Scriptor laudatus a Plin. 7. 2.
Proconnesiæ ancillæ cujusdam, quæ ex ejusdem diei coitu, alterum domino similem partum, alterum procuratori ejus enixa fuerat, meminit Plin. lib. 7. cap. 12.

PROCONSUL, ŭlis. m. [ἀνθύπατος] non Qui pro alio Consule præest Provinciæ, sed Qui cum potestate consulari extraordinarie, ad aliquam Provinciam administrandam mittitur. Hujus dictionis crebra est mentio apud historicos. V. Manut. ad Cic. 1. Fam. 1. & Sigon. de Ant. Jur. Prov. vel Lips. ad 1. Ann. Tacit. 76.
Proconsule, V. EXCONSULE. Divus Augustinus in eo libello, quem de Grammatica scripsit, Ab e littera vocali, inquit, nullum Latinum conjuncta præpositione, masculinum invenitur: at Proconsule. Propraetore. Ergo juncta præpositione fiunt Latina, ut dixi, Proprætore & Proquæstore. Nam veteres nominativo casu Proconsul dicebant, attendentes [illegible] nomen virilis generis apud Latinos in e exire. Hæc Augustinus. Cic. 2. Verr. 212. C. Marcelle, te appello, Siciliæ provinciæ, quam tu Proconsule, præfuisti. Asconius in 2. Verr 45. Pompeius autem Proconsule de Hispania, Sertorio victo, nuper venerat. Plin. 2. Epist. 11. Marius Priscus accusantibus Afris, quibus Proconsule præfuit, omissa defensione, judices petiit.
Sic Ragazonius in Epist. Ciceronis Pro Consule passim scribit, ut [illegible] liam pro Consule administravit p. 7. meæ edit. Ibidem, Macedoniam pro Consule regebat. Sic pag. 14. Cyprum pro Quæstore rexit. [illegible] Sic Sall. Catil. c. 19. In quatuor denariis gentis Pompeiæ tab. 1. apud Fulv. Ursin. p. 217. PRO. COS. & PRO. Q. puncto interjecto. [illegible] tamen Cellarius in Orthogr. Lat. ex derivatis hinc vocabulis colligit veteres etiam conjuncte scripsisse, quod & ex imitatione Græcorum [illegible] gitur. Gloss. Græco Lat. Ἀνθύπατος, Proconsul, ἀνθυπατεία, Proconsulatus, ἀνθυπατικός, Proconsularis: & Ἀντιστράτηγος, Proprætor, Ἀντιταμίας, Proquæstor. Eadem ratio compositionis est in Pronomen, Pronomen, &c. Nisi potius Proconsules, &c. dicti primum [illegible] quia temporibus fuerunt, qui postea Consulares &c. & [illegible] ævo Exconsules &c. Sic enim & Proavus, Profocer, &c. dicitur qui Avum &c. antecessit. Vulgus Antiquum consulem &c. dicere [illegible] certum est hæc nomina ab exacto demum Urbano honore in [illegible] cœpisse, deque consule intellecta superioris anni. Sed dubium facit Livius lib 22. c 8. ubi de Prodictatore creato agit. Diserte enim [illegible] ctatorem dictum, qui locum Dictatoris, donec legitime alius [illegible] set, obtineret, quem more nostro loquendi Vicedictatorem dicere [illegible] infra de singulis suo loco. De Proconsule nominatim Liv. 10. 16 [illegible]
Sunt qui aliud esse Proconsulem, aliud pro Consule putant. Budæus [illegible] dect. Dicebant, inquit, veteres Proconsulem aliquem esse, & [illegible] esse, licet frequentius Pro Consule dicerent; id est Consulem [illegible] Cic. pro Lege Manil. 62. Quid tam inusitatum, quam quum [illegible] sules clarissimi fortissimique essent, ut eques Romanus ad bellum maximum formidolosissimumque pro Consule mitteretur? missus [illegible] quidem tempore, quum esset non nemo in Senatu, qui diceret, oportere mitti hominem privatum pro Consule, L. Philippus [illegible] citur, Non se illum sua sententia pro Consule, sed pro Consulibus mittere. Tanta in eo Reip. bene gerendæ spes constituebatur, ut duorum Consulum munus unius adolescentis virtuti committeretur. [illegible] 4. 41. extr.
De discrimine inter Proconsules & Legatos, V. Lex. Pitisc.

PROCONSULĀTUS, ûs. m. [ἀνθυπατεία] Proconsulis dignitas. Plin. Epist. 20. Summotum a Proconsulato, quis se in legationis turpitudinem [illegible] de Proconsulibus judicare?

PROCONSULĀRIS, e. Adj. [ἀνθυπατικός] Quod ad Proconsulem pertinet. Gell. lib. 5. cap. 14. Quum provinciam Africam Proconsularem meus dominus obtineret V. Capitolin. in Pio, cap 4. & Amm. [illegible]
Proconsularem imaginem vocat Liv. 5. 2. Tribunatum militum consulari potestate.
Proconsularis provincia. Ammian. 22. 9. Achaja proconsularis.

PROCŌPIUS, i. m. [Προκόπιος] e Cæsarea Palæstinæ orator & [illegible] scripsit res Justiniani, quas in Oriente, aut Occidente, [illegible] Belisarium patricium gesserat, cujus scriba & comes in cunctis [illegible] tionibus fuit. Composuit item alterum librum, quem inscripsit [illegible] id est Non edenda, sive non edita: ubi Comœdia quædam [illegible] & ejus uxoris Theodoræ vituperationem continens. Suidas. [illegible] Hist Græc. 2. 22.
Procopius alius fuit Tyrannus Constantinopolitanus, qui insurgens contra Valentem principem apud Natoliam Phrygiæ civitatem, [illegible] potestatem cum exercitu venit, proditus a duobus militibus: [illegible] que; deinde duabus per vim reflexis arboribus, discerptus [illegible] proditoribus etiam sumptum supplicium. Ex tripartita Historia [illegible] Ammian. 26. 9.

PROCRĀGO, procraxi, [κράζω] procraxisse, & per syncopen [illegible] Palam aperuisse atque indicasse, & quasi in publico garrisse. [illegible] est e Græco detortum κράζω, quod valet clamo, & vociferor. Lucr. lib. 5. 1158.
Quippe ubi se multi per somnia sæpe loquentes
Aut morbo delirantes procraxe ferantur:
Et celata diu in medium peccata dedisse. Quidam malunt legere Protraxe, ut habent plerique libri vulgati: sed Lambinus cum [illegible] hoc aptius & significantius esse contendunt. Adde quod in [illegible] manuscriptis ita reperitur scriptum.

PROCRASTINO, pr. c. [ἀναβάλλομαι] āre. Diem de die trahere. [illegible] Cic. pro Rosc Amer. 26 Ac primo rem differre quotidie, ac procrastinare [illegible] cœperunt: deinde aliquanto lentius nihil agere, atque deludere. [illegible] 6. Verr. 100. Res non procrastinatur.

PROCRASTINĀTUS, a, um. Partic. Gell. 17. 10. Quæ procrastinata sunt ab eo.

PROCRASTINATIO, ōnis. f. [ἀναβολή] Dilatio. Cic. 6. Phil. [illegible] Nam cum plerisque in rebus gerendis tarditas & procrastinatio odiosa [illegible] tum hoc bellum indiget celeritate.

PROCREO, pr. c. [παιδοποιέω] āre. Gignere, Progignere. Liv. 1. 3. [illegible] deinde regnat: is Numitorem atque Amulium procreat. Cic. pro [illegible] Amer. 41. Pater igitur amens, qui odisset eum sine causa, quem procrearat.

Procrea-

Procreati ex gaudio leones. Plaut. Rud. 5. 2. 4.
Sic enim ab initio fui animatus, ut non regis me mea causa putarem esse natum, quare Reipub procreatum. Cic. Anteq. iret in exsil. 20.
Mente dura aliquem procreare. Catul. 58. 3.
Procreare alicui periculum. Cic. 2. Att. 22. Quum diceret in summa se perfidiæ & sceleris infamia fore, si mihi periculum procrearetur ab eo, quem ipse armasset, quem plebejum fieri passus esset. Vetus codex habet Crearetur.
Usum procreare. Lucret. lib. 4. 833.

PROCREOR, āri. Passivum. Varro lib. 8. de L. L. 21. extr. Non in volucribus generatim servatur analogia? non ex aquilis, aquilæ, atque ex turdis, qui procreantur, turdi, &c. Macrob. 2. Saturn. 13. Leges bonæ ex malis moribus procreantur. Plura supra V.

PROCREĀTIO, ōnis. f. [[illegible]] Cic. 1. Tusc. 31. Quid procreatio liberorum? quid propagatio nominis?
Dissimilitudo locorum, nonne dissimiles hominum procreationes habet? Cic. 2. de Divinat. 96.

PROCREĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Cic. 4. de Finib. 17. Ut ii qui procreati essent, a procreatoribus amarentur.
Procreator Mundi Deus. Cic. de Univers. 23. Animum igitur quum ille procreator mundi Deus ex sua mente & voluntate genuisset.

PROCREĀTRIX, īcis. f. [[illegible]] Cic. 1. de Orat. 9. Neque enim te fugit laudandarum artium omnium procreatricem quandam, & quasi parentem eam, quam φιλοσοφίαν Græci vocant.

PRŎCRESCO, [[illegible]] ĕre. Progigni. Lucret. lib. 2. 566.
Et res progigni, & genitas procrescere posse. Ibid. 546.
Ex quatuor rebus omnia procrescere. Lucret. lib. 1. 715.
Unde queat vis immensi procrescere morbi. Lucret. lib. 6. 664.

PRŎCRIS, is. & idis. f. [Πρόκρις] inquit Servius, filia Iphidi, uxor Cephali, quum audisset a rustico quodam amare eum Auroram, quam invocare consueverat, ad silvas profecta est, & in frutetis latuit ad deprehendendum maritum cum pellice. Qui quum more solito Auroram vocaret, Procris egredi cupiens, fruteta commovit. Sperans Cephalus feram, hastam inevitabilem jecit, & ignarus interemit uxorem. Hæc & plura Servius enarrans illud Virg. 6. Æn. 445.
His Phædram, Procrinque locis, mæstamque Eriphylen. [Apud quem Iphiti, vel Iphidis legendum videtur.
Ovid. lib. 7. Met Fabulis 27, 28. & 29. Procrin facit Erechthei filiam, & Orithyiæ sororem, unde & Erechthis vocatur, & pro Aurora, Auram substituit. Hujus quoque amore captus fuerat Minos, postquam illa laborantem sanaverat. V. Ovid. Rem. Amor. 453. Adde Hygin. Fab. 189. & Astron. 2. 35.

PRŎCRUSTES, æ. m. [Προκρούστης] Celebris latro habitans in ea parte Atticæ, quæ Curdalus dicitur. Viatores ad lectum, quem ascendere cogebat, emensus, longioribus partem supereminentem amputabat, & breviorum pedes distendebat, a Theseo eodem supplicio interfectus. De quo Plutarch. in Theseo p. 5. edit. Francf. & Diodor. 4. 5. Immitem vocat Ovid. 7. Met. 438. Torvum, 2. Epist. 69. conf. Sidon. Carm. 5. 477. & Meurs. Thes. cap. 7. Al. Procustes.

PRŎCŬBO, ui, itum, [[illegible]] āre. Vigilare: quasi porro, hoc est longe esse a cubando. Perottus. Virg. 3. Georg. 145.
— muscus ubi, & viridissima gramine ripa,
Speluncæque tegant, & saxea procubet umbra. h. e. Cubet. vel, ut Philarg. Protendatur. Sabinus legit Protegat, exponitque Defendat. [Procubet. i. e. Projiciatur. Saxea, A saxis.

PROCUBĬTOR, ōris. m. [[illegible]] Qui noctu, custodiæ causa, ante castra excubat, auctore Festo. Gloss. vet. Procubitor, φρουρός. De Procubitoribus, V. Plura apud Stewech. in Veget. de Re Mil. 3. 8. vel Lex. Pitisc.

PRŎCŪDO, di, sum, [[illegible]] ĕre. Prolatare, cudendo extenuare, inquit Servius, seu probe cudere, exacuereve. Virg. 1. Georg. 261. — durum procudit arator
Vomeris obtusi dentem.
Est & Producere, aut Efficere aliquid. ut,
Ira procudit enses. Hor. 4. Carm. 15. 19.
Ignes procudunt ignem. Lucret. lib. 2. 1112. Alii legunt, Producunt.
Dolos procudere. Plaut. Pseud. 2. 2. 20.
Linguam procudere. Cic. 3. de Orat. 121. Non enim solum acuenda nobis, neque procudenda lingua est, sed onerandum complendumque pectus maximarum rerum, & plurimarum suavitate, copia, varietate.
Prolem propagando procudere. i. e. Procreare, producere. Lucret. lib. 5. 854. Et 848. Sæcla propagando procudere.
Vitere procudito legendo aut scribendo; i. e. Producito. Non. 2. 677.
Voluptas proceditur vivendo. Lucret. lib. 3. 1094.
Procudendo, [[illegible]] Lucret. lib. 5. 1263.
— quamvis in acuta & tenuia posse
Mucronum duci fastigia procudendo.

PRŎCUL, Adv. [[illegible]] Videtur componi ex Porro & Longe; quasi Longe ab oculis. a Procellere duci vult Voss. Etym. p. 411.
Procul, quasi Porro ab oculis, apud Perottum, ex Porro & Oculus. H. St.
Frequentius de longius remotis dicitur Plaut. Curc. 1. 2. 18. Amabo, cuja vox sonat procul? Cæs. 5. Bell. Gall. 46. Tum fumi incendiorum procul videbantur. Ter. Adel. 3. 3. 84.
Sed quis illic est, quem procul video? Estne Hegio?
Procul hinc. Ter. Eun. 4. 7. 17.
Ut tu illus procul hinc ex occulto cæderes, facerent fugam. Idem Hec. 4. 3. 1.
Quem cum istoc sermonem habueris, procul hinc stans accepi, uxor. Ovid. 2. Met. 464.
I procul hinc dixit, nec sacros pollue fontes. conf. Juven. 14. Sat. 45.
Procul hinc este. Formula solennis ante sacra, qua profanos clare voce expellebant. V Brisson. lib. 1. de Form. Barth ad Script. Venat. p. 148.
Non procul, sed hic. Cic. 2 in Catil. 29. Qui jam non procul, ut quondam solebant, ab extero hoste atque longinquo, sed hic præsentes suo numine, atque auxilio, sua templa atque urbis tecta defendunt.
Abscedere procul. V. ABSCEDO.
Errare procul. Sallust. Jugurth cap. 85. § 38. Ceterum homines superbissimi procul errant. h. e. Vehementer falluntur, & longe a vero judicio aberrant.

Esse procul. Ovid. 2. Met. 458.
His quoque laudatis, procul est, ait, arbiter omnis.
Procul, ô procul este profani. Virg. 6. Æn. 258.
Procul habeo iræ & studii causas. Tacit. 1. Ann. 1. 6.
Quærere procul alicunde. Cic. 4. Verr. 68. Quia non posset negare ab illis pecuniam datam, non quæsivit procul alicunde.
Procul a. Ter. Adelph. 3. 2. 50.
Postremo, quando ego conscia mihi sum, a me culpam esse hanc procul. Ovid. 4. Epist. 75.
Sint procul a nobis juvenes, ut femina compti.
Procul a conspectu imperii. Cic. 2. de Lege Agr. 87. Hæc quæ procul erant a conspectu imperii, non solum afflixerunt, sed etiam, &c.
Procul a judicio remota. Cic. pro Cluent. 2. Altera autem, quæ procul a judicio remota est, quæ concionibus seditiose concitatis accommodatior est, quam tranquillis moderatisque judiciis. Subauditur aliquando hæc ipsa Præpositio. V. infra paulo.
Procul a litteris. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Cælestia procul esse a naturæ cognitione. Cic. 1. Acad. 15.
Procul a patria. Virg. 10. Ecl. 46.
Procul longe a. Plaut. Curc. 2. 2. 11.
Hac noctu in somnis visus sum viderier,
Procul sedere longe a me Æsculapium.
Procul ab ostentatione positæ res. Quintil. in proœm. lib. 1.
De procul. V. DE.
Procul interdum E regione tantum significat, spatio exiguo interjecto. ut Virg. 6. Ecl. 16.
Serta procul tantum capiti delapsa jacebant. Idem 3. Æn. 13.
Terra procul vastis colitur Mavortia campis. conf. Idem 5. Æn. 124. & Serv. lo loc. qui Procul ibi vult significare Prope. Sed refutavit Perizon. ad Sanct. Minerv. 1. 16. 7.
Procul, aliquando præpositio est, & interdum Ablativo, nonnunquam Accusativo jungitur: si Grammaticis credimus.
Accusativo. Curt. 5. 5. 5. Procul urbem. Liv. 21. 7. de obsidione Sagunti, Locus procul muros satis æquus agendis vineis fuit. Nunc passim legitur, Procul muro. De hoc casu V. Ciphan. Observ. Latin. 290. Sallust. incert. 3. 8. Sciopp. ad Sanct. Minerv. 1. 16. & Voss. de Analog. 4. 22. qui suspectum reddunt.
Ablativo. Tacit. 2. Hist. 54. Nec procul cæde aberant. i. e. Prope interficiebantur.
Procul mari incolebant. Liv. 38. 16. extr.
Non procul Oceano habet. Plin. lib. 5. cap. 9.
Procul patria. Cic. 7. Fam. 6. Multi suam rem bene gessere, & publicam, patria procul.
Haud procul Neapoli. Plin. lib. 9. cap. 53.
Ambitione procul. Hor. 1. Serm. 6. 52.
Procul discordibus armis. Virg. 2. Georg. 459.
Procul dubio, i. e. Certe. Suet. Claud. cap. 3.
Procul vero, sic dicitur ut Procul dubio. Columel. in præf. lib. 1. Nam illud procul vero est, quod plerique crediderant, &c.
Sed in his exemplis videtur ellipsis præpositionis A, quæ sæpius apposita reperitur.

PROCULA, V. PROCULUS.

PRŌCULCO, [[illegible]] āre. Progrediendo, vel aliud agendo conculcare. Columel. lib. 2. cap. 20. Nam dum a pecudibus legumina proculcantur, herbæ etiam atteruntur ungulis, &c. Idem lib. 2. cap. 15. Tum pedibus lotis in modum farinæ proculcant.
Segetes crescentes proculcat aper. Ovid. 8. Met. 290.
Ungula equorum proculcat cum crebro pulsu. Virg. 12. Æn. 534.
Fata proculcare, Mortem non curare, spernere. Senec. Theb. 2.

PROCULCĀTIO, ōnis. f. Plin. 8. 18. Obturbata proculcatione aqua. Sen. de Tranquil. Anim. cap. 11. Quod regnum, cui non parata ruina & proculcatio?

PROCULCĀTOR, ōris. m. In militia idem qui Procursator. Ammian. 27. 03. Inveniri posse aliam viam, præter eam, quam inspexere proculcatores.

PROCULEJA, V. seq. dict.

PRŎCŬLĒJUS, i. m. [Προκλήϊος] ut scribit Acron, Eques fuit Romanus, Augusti amicissimus, qui pius sic erga fratres suos Scipionem & Murenam fuit, ut spoliatis bello civili patrimonium suum ex integro divideret, quod cum eis jure ante diviserat. Hæc Acron apud Hor. 2. Carm. 2. 5. Hujus meminit & Plutarchus in vita Antonii. conf. Hardain. ad Plin. 7. 45. & Burm. ad Quintil. 6. 3.
Cognomen fuisse Cominiorum tradit Spanheim. de U. & P. Num. diss. 6.

PROCULEIA & PROCULINA, æ. f. Mulierum nomina apud Martial. 10. 41. Et 6. 22.

PROCULIO, īre. & PROCULĪNO, āre. Proculio, Promitto: proculiont, promittunt: proculinant, promittunt: Antistius de jure Pontificali lib. 9. Festus.

PRŎCŬLUS, i. m. [Πρόκλος] Cognomen ejus qui natus sit patre peregrinante a patria procul, auctore Festo. q. V. conf. Fabric. Bibl. Græc. vol. 8. p. 462. Plaut. Men. 2. 2. 38. Jubeas Proculum afferri tibi. al. Porculum. Hinc contracte Proclus. V. supra. Cl. L. Cr. Proculus, [illegible].
Proculus, cum prisco tempore Virginiorum & Cęganiorum prænomen fuisset, postea cognomen fuit Plautiorum. Valer. 10. Quæ olim prænomina fuerunt, nunc cognomina sunt, ut Proculus. conf. Lex. Pitisc. & Fastus consulares, & quæ ex Sigon. in PRÆNOMEN.
Proculus, Imperator libidinosus, de quo Vopiscus.
Proculus Grammaticus, vir suis temporibus doctissimus fuit, qui in Itinerario commemorat apud Memphim, in aurea columna Ægyptiis litteris scriptum fuisse, Tunc demum Ægyptum liberam fore, quum in eam venissent Romani fasces. Treb. Poll. in Æmiliano extr. conf PROCLUS.
De aliis hujus nominis Philosophis ac Grammaticis, V. PROCLUS.

PRŎCŬLA, æ. f. Muliebre nomen. Juven. 2. Sat. 68. & 3. 23.

PRŎCUMBO, cūbui, cubitum, [[illegible] Gloss. Lat Gr.] ĕre. Prosterni, proclivem esse. Liv. 1. 7. Ipsum lessum via procubuisse. Columel. lib. 1. 6. 6. Lata bubilia esse oportebit pedes x, vel ut minimum IX. Quæ mensura & ad procumbendum pecori, & jugario ad circumeundum laxa ministeria præbeat.
Soluti vino procubuere. Virg. 9 Æn. 190.
Lassus studio venandi procubuit. Ovid. 3. Met. 413.

In

Digitized by Google

In terram toto procumbere vultu. Ovid. 14. Met. 281.
Terræ procumbere, h. e. In terram. Ovid. 2. Met. 347.
Pede offenso. Ovid. 6. Fast. 720.
Genu fuccidue. Ovid. 13. Epist. 24.
Genu pofuu fuppliciter. Ovid. 2. Fast. 418.
Genibus alicujus procumbere; h. e. Ad genua. Ovid. 13. Met. 585.
Procumbere ad genua, vel ad pedes alicujus. Liv. 45. 7. pr.
Ante pedes alicujus. Ovid. 12. Epist. 186.
Procumbere ad arborem. Plin. lib. 8. cap. 16.
Procumbere in armos. Martial. 1. 61. De leone.
Quod ruer in tergum, vel quos procumbes in armos?
In genua procumbere. Curt. 9. 5. 13.
Procubuit lupa. Virg. 8. Æn. 630.
Poplites procumbunt. Lucret. lib. 4. 950.
Procumbunt milites, pro Cadunt. Cæs. 1. Bell. Civil. cap. 42.
Procumbit humi bos. Virg. 5. Æn. 481.
Mete procubuere feræ. Stat. 4. Theb. 142.
Bello & armis procubuisse. Valer. 4. Argon. 753.
Certamine fummo procumbent. Virg. 5. Æn. 198.
Fatis procubuere pares. Stat. 2. Theb. 642.
Ictu faxi procumbit. Sil. lib. 8. 669.
Manu nostra procubuere. Ovid. 13. Met. 260.
Strage hac me vellem procubuisse. Valer. 3. Argon. 271.
Procumbere, Demitti. Plin. lib. 16. cap. 36. de arundinibus, Omnibus vero folia e nodo orfa, complexu tenues per ambitum inducunt tunicas, atque e medio internodio, cum plurimum, definunt vestire, procumbuntque. h. e. In terram inclinantur.
Culmus procumbit gravidis aristis. Virg. 1. Georg. 111.
Nemora omnia lure procumbent. Lucan. lib. 3. 395.
Segetes procubuere imbribus. Cæs. 6. Bell. Gall. cap. 42.
Taxi procumbentes. Lucan. lib. 3. 419.
Procumbere, Inclinari. Alfenus in l. si quando. D. si servit. vendicet. Si quando inter ædes binas paries esset, qui ita ventrem faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet: agi oportet, &c.
Nonnunquam est Corruere, fubfidere, collabi. ut
Domus lapsa in domini procubuit caput. Ovid. 1. de Pont. 9. 14.
Tectum thalami procumbit. Ovid. 4. Fast. 833.
Tecto fuper habitantes procubuere. Quintil. lib. 2. cap. 16.
Turris procubuit pondere. Virg. 9. Æn. 541.

Procūro, [[illegible], [illegible]] are. Administrationem alienarum rerum gerere, unde & Procuratores dicti funt. Cic. 10. Fam. 24. Is procurat rationes negotiaque Dionysii nostri.
Nonnunquam idem quod Curare, Administrare, Gubernare. Idem 1. Acad. 29. Quasi prudentiam quandam, procurantem cælestia maxime, deinde in terris ea, quæ pertinent ad homines.
Pro Præesse, five esse cum potestate juris exercendi, videtur usus JCtus l. 86. Dig. de acquir. & amitt. hæred. Pannonius Avitus cum in Cilicia procuraret. [I. e. Cæsaris Procurator esset, de quo plenius V. in lex Pitisc. & infra. Sic
Procurare rationes provinciæ alicujus, Plin. lib. 7. cap. 16.
Procurare, Simpliciter curare. Plaut. Pœn. prol. 29.
Nutrices, pueros, infantes minutulos,
Domi ut procurent. Apul. Hunc enim equulum fuum curiose nimis procurantem inveni. Catul. Epig. 45. 15.
Et me procuravi ocimoque, & urtica. [An Expiavi, malem ut averterem?
Ædes procurare. Varro de L. L. lib. 4. 14. Ædilis, qui ædes facras & privatas procuraret. conf. PROCURATIO.
Corpus procurare. Virg. 9. Æn. 158. —bene gestis corpora rebus
Procurate, viri.
Stabulis procurans otia pastor. Sil. lib. 6. 330.
Procurare arbores, Adhibita diligentia excolere, & providere ut crefcant. Cato de R. R. cap. 43. Eodem modo ceteras arbores procurato.
Sacra procurare, Administrare. Nepos 2. 2. extr.
Procurare facrificia publica atque privata. Cæs. 6. Bell. Gall. cap. 12.
Procurare, [[illegible]] Expiare. Gell. lib. 4. cap. 6. Ut terram movisse nuntiari folet, eaque res procuratur. Et paulo post. De ea re ita censuerunt, ut M. Antonius Consul hostiis majoribus Jovi & Marti confecraret.
Procurare & Expiare. Cic. 2. de Divin. 130. Officium autem esse ejus, præcofcere dei erga homines mente que fint, quidque fignificent, quemadmodumque ea procurentur, atque expientur.
Fulgur procurare. Suet. Galb. cap. 4. V. Brœckh. ad Tibul. 1. 5. 13. Petron. cap. 10. Et Drakenb. ad Sil. 8. 125. vel Lex. Pitisc.
Minas cælestium procurare hostiis. Apul. Met. 9. p. 233. Elmenh.
Magna vis est in monstris interpretandis ac procurandis, in Aruspicum disciplina. Cic. 1. de Divin. 3.
Vide annon Procurare & in malam partem, ut Procurare alicui malum aliquod, Procurare necem. H. St. Ut vulgo ufurpant.
Prima fyllaba anceps est. Producitur apud Virg. & Sil. fupra, corripitur apud Tibull. 1. 5. 13.
Ipse procuravi ne possent fæva nocere
Somnia, ter fancta deveneranda mole. i. e. Explevi.

Procurātio, ōnis. f. [[illegible]] Administratio. ut
Negotii publici procuratio. Cic. pro Sext. 66.
Adferere fibi procurationem. Ulpian. in l. quæ omnia. D. de procurat. Nec ferendus est procurator, qui fibi adferit procurationem. Nam hoc ipso fuspectus est, quod operam fuam ingerit invito: nisi forte purgare magis convicium, quam procurationem exfequi maluerit.
Procuratio & Auctoritas. Cic. pro Rosc. Amer. 28. Qui posteaquam magistratus creavit, legesque conftituit, fua cuique procuratio auctoritasque est restituta.
Sufcipere procurationem rei alicujus. Ulpian. in l. si vero, §. si filiofamilias. D. mandati, vel contra.
Procurationem committere. Cic. 7. Verr. 36. Mihi facrarum ædium procurationem, mihi totam urbem tuendam esse commissam.
Cura & Procuratio reip. Cic. 1. Acad. 11. Dum me ambitio, dum honores, dum causæ, dum Reipublicæ non folum cura, fed quædam etiam procuratio multis officiis implicatum & constrictum tenebat, &c.
Procuratio, Præsidium. Varr. 1. de R. R. cap. 1. Adveneror Minervam & Venerem, quarum unius procuratio oleti, alterius hortorum.

Habere procurationem alicujus rei. Cic. 1. de Nat. Deor. 3. Sunt philosophi & fuerunt, qui omnino nullam habere cenferent rerum humanarum procurationem deos. i. e. Curam.
Procuratio, Expiatio. Cic. 1. de Divin. 101. Atque etiam fcriptum a multis est, quum terræ motus factus esset, ut fue plena procuratio fieret.
Procuratio & Expiatio. Cic. 2. de Legib. 34. Jam de aruspicum religione, de expiationibus & procurationibus, fatis fuperque in ipfa lege dictum puto.

Procuratiuncula, æ. f. dimin. Sen. Epist. 31. Omnia transisti procuratiunculæ pretio.

Procurātor, ōris. m. [[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]] Ulpianus, De procuratoribus & defenforibus, l. 1. Procurator est, qui aliena negotia mandato domini administrat.
Procurator, Ciceroni dicitur pro Cæcin. 56. legitime esse, Qui nostri negotii aliquid gerit, alieno præpofitus negotio, pæne dominus, & alieni juris vicarius, præfertim bonorum illius, qui Reipub. caufa abest. Hos hodie *Factores* appellamus. Cic. pro Quint. 27. Libellos Sex. Alfenus procurator P. Quintii, familiaris & propinquus Sex. Nævii, dejicit. conf. Ascon. in 3. Verr. 11. V. & in PATRONUS.
Procurator a rationibus. Petron. cap. 30.
Mandare aliquid procuratori de agricultura. Cic. de Orat. 249.
Agere per procuratores. Cic. 4. Att. 15. Mihi mehercule nihil videbatur esse, in quo tantulum intereffet, utrum per procuratores ageres, an per te ipsum.
Voluntarius procurator. Cic. de Clar. Orat. 17. Ego a te hujus voluntarius procurator petam.
Apum procurator. Columel. 9. 9.
Aviarii procurator. Varr. R. R. 3. 6.
Procurator regni. Cæs. 3. Bell. Civil. extr.
Procurator dromi, in ministerio quod ad Factiones Circi, & Ludos Circenses pertinebat, dicebatur olim, Qui ejus loci procurationem gerebat, ubi equos fuos Veneti, aut alia factio, exercere folebant. Dromus enim hic Locum fignificat, estque plane Hippodromus. Hoc ex prifcis titulis eruit Turnebus, ut in ille epigrapha, PROCVRATORI DROMI FACTIONIS VENETAE, &c.
Post oppreffam remp. Procuratores erant Principum in fingulis Provinciis, qui rationes fisci curabant, pæne ipsis Præfidibus pares potestate, de quibus prolixius agere non licet. Distinguit ab Actoribus eorundem Plin. in Paneg. cap. 36. Postea dicti funt Fisci Advocati.
Procurator ducenarius, apud Suet. Claud. c. 24. est Qui ducenariæ, id est ducentesimæ colligandæ præerat, quam [illegible] appellat Dio. Fortasse quis a numero vocari cenfeat: alius e falario ducenario, quæ videtur fententia esse Dionis lib. 1. [V. DUCENARIUS, in DUCENTI.
De Procuratore ærarii, Africæ, aurariarum, baphiorum, bibliothecæ, Cæfaris, canonum, dromi, ducenario, ab ephemeride, linificiorum, ludorum, metallorum, monetæ, rei privatæ, tibicinum, vicesimæ hæreditatem, & voluntario, V. plura in Lex. Pitisc.

Procurātrix, īcis. f. [[illegible]] Cic. 4. de Fin. 17. Sed quum fapientiam totius hominis custodem & procuratricem esse vellent, quæ esset naturæ comes, &c.

Procurātōrius, a, um. Adj. Ulpian. in l. fiquis quum procuratorio nomine condemnatus esset, hæres extiterit domino litis. &c. D. de procuratoribus. Cajus in l. si quis in rem fuam procuratorio nomine agat. eod. tit.
Exceptio procuratoria. Pomponius in l. ad legatum. D. de procuratoribus.

Prōcurro, curri, curfum, [[illegible], [illegible]] ere. Ultra, five longe currere. Columel. lib. 6. 2. 9. Ex domitis bubus, valentissimum, eundemque placidissimum cum indomito jungimus, qui & procurrentem retrahat, & cunctantem producat.
De militibus pugnam capessentibus, proprie. Cæs. 5. Bell. Gall. 34. Quoties quaque cohors procurrerat, ab ea parte magnus hostium numerus cadebat. Idem 3. 93. Sic apud Virg. 9. Æn. 690.
Et conferre manum, & procurrere longius audent.
Procurrere ad oras extremas. Lucret. lib. 1. 968.
Procurrere in vias. Liv. 4. 40.
Procurrere in publicum. Liv. 34. 2.
In pugnam. Columel. lib. 7. cap. 3.
In aciem. V. ACIES.
Vitæ fpatium pede inoffenso. Ovid. 3. Trist. 4. 33. al. Percurrere, vel Decurrere rectius.
Procurritur ad mortem impetu quodam & instinctu. Plin. 1. Epist. 22.
Procurrit mons in Occidentem, Protenditur. Columel. lib. 6. cap. 27.
Procurrere in æquor. Ovid. 4. Fast. 419.
Terra tribus fcopulis vastum procurrit in æquor
Trinacris, &c.
In mare procurrit Apenninus. Hor. Epod. 16. 29.

Procurrens, entis. Partic. [[illegible]] ut, Unus ex multitudine procurrens. Cæs. 5. Bell. Gall. 43.
Procurrens finus inter duo maria. Plin. lib. 4. cap. 11.
Saxa procurrentia. Virg. 5. Æn. 204.
Infelix faxis in procurrentibus hæsit. i. e. Præminentibus, & veluti obviam venientibus. Servius.
Procurrens gurgite pontus. Virg. 11. Æn. 624.
Procurrens in longitudinem radix. Plin. lib. 18. cap. 13.

Procursus, ūs. m. [[illegible]] Liv. 22. 41. pr. Tumultuario prælio, ac procurfu magis militum, quam ex præparato, aut jussu imperatorum orto, haudquaquam par Pœnis dimicatio fuit.
Rapidus procurfus. Virg. 10. Æn. 711.
Magno procurfu agebat equos. Stat. 9. Theb. 25.
Faciles sternit procurfibus herbas. Stat. 4. Theb. 787.
Procurfus. Lucret. lib. 2. 454. Curfus productus, & porro tenus continuatus,
Et procurfus item in proclive volubilis extat. Quidam habent Percurfus.
Procurfus chlamydis angulofus. Plin. lib. 5. cap. 10.
Æquoris infesti procurfibus. Avien. Perieg. 555.
Tralate. Val. Max. 3. 2. pr. Initia procurfusque virtutis patefecimus.

Procursio, ōnis. f. [[illegible]] Actus procurrendi.
Procurfio, Aliquantus progressus. Quintil. lib. 11. cap. ult. ubi de pedum gestibus

Digitized by Google

gestibus loquitur: Varicare pedes supra modum, & in stando deforme est, & accedente motu prope obscœnum. Procursio opportuna, brevis, moderata, rara: convenit etiam & ambulatio quædam, propter immodicas laudationum moras: quamquam Cicero rarum incessum, neque ita longum probat. Discursare vero ineptissimum, &c.

Procursio, Excursio, vel digressio a causa. Quintil. lib. 4. cap. 3. Non semper est necessaria post narrationem illa procursio. V. Egredi, pro Digredi, in EGREDIOR.

PROCURSŌRIUS, a, um. Adj. ut, Procursorius Index. Ammian. 31. 9.

PROCURSO, [ἐκτρέχω] āre. frequent. Liv. 27. 2. Ibi per dies aliquot quum ab stationibus procursaretur. Plin. lib. 8. cap. 5. Procursantibus inter eos qui lacesserent, non potuisse effici, &c.

PROCURSATIO, ōnis. f. [ἐκδρομή] Liv. 28. 33. pr. A quibus ubi per procursationem commissa pugna esset, &c. Idem 5. 19. Procursationes multæ temere inter murum & vallum fiebant. Idem 28. 44. Hannibal dirigit aciem, lacessitque Numidarum procursatione hostes.

PROCURSĀTOR, ōris. m. Liv. 42. 64. Breve certamen, levis armaturæ maxime, cum procursatoribus fuit.

PRŌCURVUS, a, um. Adj. [illegible] Valde curvum significat. Virg. 2. Georg. 421.

Contra non ulla est oleis cultura, neque illæ
Procurvam exspectant falcem.

Litore procurva. Virg. 5. Æn. 765.

PROCURVO, āre. Tertull. seu Cypr. Genes. v. 14.

Pomiferique simul procurvant brachia rami,

PROCUS, V. PROCA, æ.

PROCUSTES, V. PROCRUSTES.

PRŌCȲMÆA, æ. f. [προκυμαία] Moles opposita fluctibus. Rufin. Lat. Joseph. Bell. Jud. 1. 16. Expleto spatio, quod unda calabat, in ducentos pedes murum dilatavit, ex quibus centum repellendis erant fluctibus, ante constructi, unde procymæa dicebantur.

PRŌCȲON, ōnis. m. [Προκύων] teste Plin. lib. 18. cap. 28. Stella est, quæ alio nomine Canicula dicitur, quoniam ante majorem Canem exoritur. V. in CANIS & SIRIUS. Columel. lib. 11. 2. Idib. Julii Procyon exoritur mane, & tempestatem significat. Postea inquit, VII Cal. Augusti, Canicula apparet, caligo æstuosa. Hor. 3. Carm. 29. 18.

— jam Procyon furit,
Et stella vesani Leonis.

Latinis autem Anticanis, Græcis Procyon dicitur & Sirius. Cic. 2. de Nat. Deor. 114.

Anticanis, Procyon Grajo qui nomine fertur. Ex poeta.

PRŌDEAMBŬLO, [illegible] āre. quasi Porro deambulare. Ter. Adel. 5. 1. 4. Prodeambulare huc libitum est.

PRŌDEO, ivi vel ii, itum, [προέρχομαι, πρόειμι] ire. Ultra ire, sive Foras ire, quasi porro ire. Ex Pro, & Eo, is, D interposita. Ter. Eun. 5. 7. 4. Nunc id prodeo, ut conveniam Parmenonem. i. e. Ob id exeo, ut, &c.

Prodit, non solum in apertum exit, significat: sed etiam Porro it. Item ex interiore loco procedit. Festus.

Prodire ad aliquem. Plaut. Casin. 2. 7. 12. Atque illi ad me prodeunt.

Prodire ad colloquium. Cæs. 5. Bell. Gall. cap. 26.

E limine. Tibul. lib. 3. 3. 3.

In aciem. V. ACIES.

In conspectum alterius. Ter. Phorm. 2. 4. 3.

In funus. Varr. 1. de R. R. cap. 69. Ter. Andr. 1. 1. 88.

In hostem. Lucan. lib. 7 231.

In pascua pecudes prodeunt. Columel. lib. 7. cap. 10.

In prælium. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 86.

In publicum. Cic. 3. Verr. 98. Prodeundi tibi in publicum potestatem factam negas.

In scenam. Cic. 1. Off. 129. In scenam sine subligaculo prodeat nemo. Nepos præf. 5.

Intus prodire. V. INTUS.

Obviam alicui. Cic. 4. Verr. 65. Ejusmodi litteras ad eos misit, ut huic frequentes obviam prodirent.

Obvium prodire reduci. Ovid. 8. Epist. 97.

Ex portu naves. Cæs. 3. Bell. Civil. cap. 7.

Infans prodit utero matris. Ovid. 1. Fast. 33.

Prodire, Procedere. Virg. 6 Æn. 199.

— illæ tantum prodire volando,
Quantum acie possent oculi servare sequentum. Hor. 1. Epist. 1. 32.
Est quodam prodire tenus, si non datur ultra.

Extra modum sumptu &c. Cic. 1. Off. 140. Cavendum est, præsertim si ipse ædifices, ne extra modum sumptu & magnificentia prodeas.

Prodire, Pompæ muliebris verbum esse observat Brœckh. ad Tibul. 1. 10. 70.

Prodinunt, pro Prodeunt, V. infra.

Proditur, Impers. Cic. 1. de Invent. 28. Ne ab ultimo repetatur: ne ad extremum prodeatur.

PRŌDICO, ĕre. Ante dicere. Varr. lib. 5. de L. L. 7. Hinc illa, Indicit bellum, indixit funus, prodixit diem, &c. Liv. 3. 57. Tribunus ei diem prodixit. Alii Prædixit legunt. [Perperam. Est autem Diem prodicere, non Ante dicere, ut vult Steph. Nam id ipsum est Diem dicere [illegible]. Verum, quod vulgo dicunt *Prolongare*, quod & Longiorem diem prodicere dicebant. V. Liv. de accusatione P. Africani lib. 38. cap. 50. & seqq. & Ap. Claudii 3. 56. & 57. & Cic. pro Domo 45. Sic & Prodere diem dicebant. V. in PRODO. Diem scil. judicii ad populum.

PRODICTUS, a, um. Partic. Cic. pro Domo, 45. Ne, nisi prodicta die quis accusetur. Liv. 3. 58. Priusquam prodicta dies adesset, Appius sibi mortem conscivit. V. in ipso verbo.

PRODICTIO, ōnis. f. apud Festum explicatur per Proditionem, quæ in præsens valeat. [Sic in Thes. Lips. Sed locum non reperi.

PRODICTĀTOR, ōris. m. [ἀντιδικτάτωρ] Qui extraordinariam Dictaturam gerit. Liv. 22. 8. Et quia Consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, &c. nec Dictatorem populus creare poterat, quod nunquam ante eum diem factum erat: Prodictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum, & Magistrum Equitem M. Minucium Rufum. V. Hotoman. de Magistr. 1. [In hoc Livii loco vix licet Pro Dictatore substituere, nec de varia lectione quicquam Sigon. & Gronov. monuerunt. At variant codd. lib. ejusd. cap. 31. extr. Eo decursum esse, ut a populo crearetur qui pro Dictatore esset: res inde gestas, gloriamque insignem ducis, & augentes titulum imaginis posteros, ut Dictator Prodictatore diceretur, facile obtinuisse. Al. Dictatur, pro Prodictatore. MSS. Ut qui pro Dictatore crederetur, vel Dicaretur. unde Gronov. Ut Prodictator Dictator crederetur. Laudo quod ꝟ Diceretur ajecit, quod propter ambiguitatem omnino respuit Liviana simplicitas, ceterum malim, Ut Dictator, qui pro Dictatore fuit, crederetur. Sic enim paulo ante dixerat, Qui pro Dictatore esset. conf. supra in PROCONSUL. not. Pro Dictatore gerere aliquid tantundem est, ac in Dictatura Livio, 6. 38.

PRŌDICUS, i. m. [Πρόδικος] Philosophus Cous, cujus quanta fuerit auctoritas, ex Xenophonte deprehendere licet, qui in Bœotia captus, vadem pro reditu dedit. In concilio Atheniensium magnam est laudem adeptus, quanquam voce graviore atque absona. Conatusque est in ea civitate primarios ex quaque nobili familia adolescentes sibi devincire, quorum hospitium usui sibi & voluptati foret. Hæc e Philostrato. Suidas autem dicit eum Ceum fuisse, nimirum a Ceo insula, & Democriti ac Gorgiæ temporibus, librumque edidisse, qui inscribitur ὧραι, in quo finxit Herculem, Virtuti pariter ac Voluptati congressum, & utraque adhortante, tandem a Virtute persuasum alteram sprevisse. V. etiam Schol. Aristoph. in Nub. 360. V. Erasmum in Adagio. Prodico doctior.

Prodicus dici potest & verti Præjudicator, qui ante de lite pronuntiet quam ad Judices delata sit. [V. Suid. & Hesych. At in Gloss. Gr. Lat. Προδικαστής, Præjudex.

Prodici, [πρόδικοι] Qui alterius tutelam curamve suscipiunt apud Lacedæmonios appellantur. Alexand. ab Alex. lib. 6. cap. 10.

PRODIGALIS, PRODIGALITAS. V. post PRODIGO.

PRODIGIALIS, &c. V. post dict. seq.

PRŌDĬGIUM, i. n. [τέρας, προσημάδιον, τεράστιον] quasi Porrodicium, quod porro dicat, porro significet, & aliquid futurum esse portendat. Festus, Prodigia, quod prædicunt futura, permutatione G litteræ: nam quæ nunc G appellatur, ab antiquis D vocabatur. Scaliger a Prodigendo, sive porro agendo, id est averruncando, dictum censet. Nonius 5. 54.

Prodigia, deorum minæ, vel iræ. Virg 3. Æn. 365.

Sola, novum dictuque nefas, Harpyia Celæno
Prodigium canit. Cic. 6. Verr. 107. Etenim multa sæpe prodigia, vim ejus numenque declarant Cereris.

Prodigia, quia prædicunt aliquid. Cic. 1. de Divin. 93. Quia enim ostendunt, portendunt, monstrant, prædicunt, ostenta, portenta, monstra, prodigia dicuntur.

Prodigio simile. Plin. lib. 12. cap. 26.

Heu prodigia ventris! Plin. lib. 19. cap. 4.

P. Clodius, fatale portentum, prodigiumque Reip. Cic. in Pison. 9.

Locus notus prodigio. Ovid. 6. Met. 321.

Lætum. V. LÆTUS.

Miserabile divûm. Stat. 11. Theb. 454.

Prodigiis acti cælestibus ossa piabunt. Virg. 6. Æn. 379.

Factum divinitus prodigium. Quintil. lib. 1. cap. 10.

Implere prodigium. Plin. lib. 10. cap. 18. de Pico Martio, Respondere vates, exitium imperio portendi si dimitteretur: at si exanimaretur, Prætori. Et ille avem protinus concerpsit, nec multo post implevit prodigium. i. e. Mortuus est.

PRODIGIĀLIS, e. Adj. [τεράστιος] Quod prodigium procurat. Plaut. Amph. 2. 2. 107.

Sed mulier, postquam experrecta es, prodigiali Jovi
Aut mola salsa hodie, aut ture comprecatum oportuit.

Caput prodigiale. Claud. Rufin. 2. 434.

Rerum prodigialium gnari. Ammian. 25. 32.

Signa prodigialia. Prudent. Hamart. 467.

Rubens prodigiale cometes. h. e. Prodigialiter; nomen pro Adverbio. Claud. 1. de Rapt. Pros. 232.

PRODIGIALĬTER, Adv. [τερατωδῶς] Idem quod Prodigiose. Columel. lib. 3. cap. 3. Nam illa videntur prodigialiter in nostris Ceretanis accidisse. Variare rem unam prodigialiter. Hor. in Arte Poet. 29.

PRODIGIŌSUS, a, um. Adj. [τερατώδης, τερατουργός] Quod prodigium facit, vel Quod præter naturam est & consuetudinem.

Astra prodigiosa. Stat. 3. Theb. 523.

Corpora. Quintil. lib. 1. cap. 2.

Defectus solis prodigiosi & longiores. Plin. lib. 2. cap. 30.

Honor. Claud. in præfat. lib. 2. in Eutrop. 12.

Mendacia veterum vatum. Ovid. 3. Amor. 6. 87.

Partus aliquando singuli, quod prodigiosum putant. De canibus. Plin. lib. 10. cap. 63. Hard. Prodigium.

Comparat. Treb. Poll. Tyran. cap. 31. Studiose in medio feminas posui ad ludibrium Gallieni, quo nihil prodigiosius passa est Respublica Romana.

PRODIGIŌSE, Adv. [τερατωδῶς] Præter naturam vel morem Plin. lib 11. cap. 37. Lien cum jecinore locum aliquando permutat, sed prodigiose.

Prodigiose vitam ludificari. Plin. lib. 30. cap. 21. Bubonis certe oculorum cinerem inter ea, quibus prodigiose vitam ludificantur, acceperim.

PRODIGIĀTOR, ōris. m. [τερατοσκόπος] Qui ex prodigio futura prænuntiat. Festus, Prodigiatores, auspices, prodigiorum interpretes. V. Buleng. de Sortibus, cap. 5.

PRŌDĬGO, ēgi, [ἀναλίσκω, ἀσωτεύομαι] ĕre, Consumere, ultra modum erogare: compositum ex Pro, & Ago. Plaut. Aul. 2. 8. 10.

— festo die si quid prodegeris,
Profesto egere liceat, nisi peperceris. Sallust. Fragm. 1. 5. Nisi aliena bona perta prodegerint.

In meliorem partem utitur Claud. Mamert. in Sidon. Epist. 4. 2. Tuas opes in usus inopum prodigis.

Passive, Lactant 6. 11. Levissimorum hominum patrimonia in res supervacuas prodiguntur. Modestinus in l. plebiscito. D. de offic. Præsid. Plebiscito continetur, ut ne quis præsidum munus donumve caperet, nisi esculentum potulentumve, quod intra dies proximos prodigatur. i. e. Consumatur.

Prodigere, Procul adigere. Varr. 2. de R. R. cap. 4. Admissuras quum faciunt, prodigunt in lutosos limites. De suibus Idem lib 3. cap. 9 14. Prodigendi in solem & sterquilinium, ut se volutare possint, quod ita alibiliores fiunt.

PRODIGENS, entis. Partic. Aur. Vict. de Cæs. cap. 40. Pecuniam conferre prodigenti.

PRODIGENTIA, æ. f. [ἀσωτία] Idem ac Prodigalitas. Tacit. 13. Ann. 1. Cujus abditis adhuc vitiis per avaritiam ac prodigentiam mire congruebat. conf. Idem 15. Ann. 37. 1. & 6. 14. 1.

PRODUCTUS, a, um. Partic. Tertull. de Anima, cap. 48. Idem de Pudicit. cap. 8.

PRŌDĬGUS, a, um. Adj. [ἄσωτος, ἀφειδής, χύδην] Præter modum liberalis vel sumptuosus, & profusus. Cic. 2. Off. 55. Omnino duo genera sunt largorum: quorum alteri prodigi dicuntur, alteri liberales. Prodigi, qui epulis, & visceratiotibus, & gladiatorum muneribus, ludorum, venationumque apparatu, pecunias profundunt, in eas res, quarum memoriam aut brevem, aut nullam omnino sunt relicturi.

Prodigus, ex eo appellatus est, quod sua foras agat, propellat, & protrudat: nam Prodigare est id proprie: atque in hac significatione usurpatum reperimus, quæ ejus vis primigenia est: inde enim factum ut Prodigere sit Consumere. Turnebus.

Prodigus sui peculii. Plaut. Mostel. 4. 1. 19.

Suæ alienæque & fortunæ & pudicitiæ prodigus. Paterc. 2. 48. 3.

Alieni prodigi, contemptores sui. Tacit. Germ. cap. 32.

Æris prodigus. Hor. in Arte Poet. 164.

Auri prodigus. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 151.

Lucri neglecti. Claud. de Bell. Get. 608.

Nocendi. Stat. 6. Theb. 767.

Rerum prodiga luxuries. Lucan. 4. 473.

Homo largitor & prodigus. Cic. 4. in Catil. 10.

Prodigus re aliqua. Plin. lib. 9. cap. 27.

Nimius, & tanquam Prodigus in. Cic. ad Brut. 15. Quod in honoribus decernendis essem nimius, & tanquam prodigus.

Prodigus, pro Liberali aliquando ponitur. Hor. 1. Carm. 12. 38.

> Regulum & Scauros, animæque magnæ
> Prodigum Paulum, superante Pœno,
> Gratus insigni referam Camœna,
> Fabriciumque.

Acron tamen hoc loco interpretatur pro Contemptore vitæ, idemque sentit Porphyrio. [Et quid ni recte? Prodigus autem animæ Paulus dicitur, quia cum saluti fuga consulere posset, oblatam facultatem ultro sprevit. V. Liv. 22. 49.

Animæ prodiga gens. Sil. lib. 1. 225.

Sanguinis atque animæ. Ovid 3. Amor. 9. 64.

Pectora prodiga vitæ. Stat. 3. Theb. 69.

Fides prodiga arcani. Hor. 1. Carm. 18. 16.

Locus prodigus multæ herbæ, Herbosus. Hor. 1. Epist. 7. 42.

Mens prodiga. Plin. lib. 36. cap. 15.

Odor. Plin. lib. 13. cap. 3.

Tellus prodiga divitias & alimenta suggerit. Ovid. 15. Met. 381.

PRODIGE, Adv. [ἀσώτως] Effuse. Cic. 11. Philipp. 13. Sed non possunt non prodige vivere, qui nostra bona sperant, quum effundunt sua. Sen. Epist. 88. Homini homine non est prodige utendum.

PRODIGĬTAS, ātis. f. antiquum. [ἀσωτία] Profusio. Lucil. lib. 6. Sat.

> Nequitia occupat, hoc petulantia, prodigitasque. Ex Non. 2. 695.

PRODIGIOSUS (?), a, um. Adj. Unde & Prodiguæ hostiæ vocantur, ut ait Veranius, quæ consumuntur: unde homines quoque luxuriosi, prodigi. Festus.

PRODIGĀLIS, e. Adj. pro Prodigus; ἄσωτος.

PRODIGALĬTAS, ātis. f. Porc. Latro Decl. in Catil. Summum pecuniæ desiderium, summa simul prodigalitas.

PRODĬNUNT, Prodeunt, ut Ennius Annal. lib. 3. Apud Festum

> Prodinunt famuli, tum candida lumina lucent.

PRODITIO, PRODITUS, V. PRODO.

PRODIUS, [ἐσώτερον] dictum est Interius, longius, inquit Non. 1. 231. A prodeundo, quasi porro eundo. Varro Virgula divina, Primum venit in urbem, atque intra muros, deinde accedit prodius, atque introiit domum. i. e. Intra privatos muros. Hæc Nonius.

PRŌDO, dĭdi, ditum, [προΐημι, προδίδωμι, παραπέμπω] ĕre. Ex Pro & Dare. Longe projicere, porro dare. ait Servius, excludere, propellere. Virg. 1. Æn. 257.

> Navibus, infandum! amissis, unius ob iram
> Prodimur, atque Italis longe disjungimur oris.

Se ipsum interpretatur Virgilius, quum ait, Longe disjungimur oris. Donat. in Ter. Decipimur, vel deferimur, exponit. V. paulo infra.

Proditur extra. i. e. Foras editur. Lucret. lib. 2. 932.

> — sed nobilitate
> Ante aliqua tangi partum, quam proditur extra.

Alii aliter legunt. Lambinus.

Conamen alarum proditur, Lucret. lib. 6. 835.

> Et conamen utrinque alarum proditur omne.

Prodere, Deferre, ostendere, patefacere. Virg. 2. Æn. 127.

> Prodere voce sua quenquam, aut opponere morti.

Ter. Heaut. 4. 3. 29. Tu quidem illum plane prodis. [Hic est potius Tradere adversario, vel Præcipitare in periculum. V. infra.

Conscios prodere. Cic. 2. Tusc. 32. An soli justitia poterit ab homine propter vim doloris enuntiante commissa, prodente conscios, multa officia relinquente?

Furor proditur vultu. Senec. Hippol. 363.

Indicio suo proditur. Ovid. 11. Epist. 72.

Insidias prodere. Ovid. 13. Met. 106.

Artes suas prodere. Ovid. Rem. Amor. 11.

Otio prodimur. Plin. in Paneg. cap. 82. extr.

Licentiam mentiendi prodere. Quintil. lib. 4. cap. 2. p. 341. Burm.

Dogma prodere. [δογματίζειν] Cic. 4. Acad. 133. Scelus enim dicebas esse, Luculle, dogma prodere.

Prodere Interregem, pro Nominare, renuntiare, ut ait Budæus. Liv. 6. 41. Sic, Prodere flaminem, apud Cic. pro Milon. 46. Pompon. in l. 2. D. de orig. juris. Itaque Dictatores proditi sunt.

Prodere, Decipere, deserere, auctore Donato. Ter. Adelph. 4. 5. 58.

> Prodidisti & te, & illam miseram, & gnatum, quod quidem in te fuit.

Idem Hec. 4. 4. 50.

> — eho, an non alemus, Pamphile?
> Prodemus quæso potius?

Donatus, Deferemus, projiciemus, porro dabimus.

Prodit, Memoriæ porro dat, & Fallit. Item Perdit, ut Ennius, in lib. 16.

> Nunc in sperando, cupide rem prodere summam. Fest.

Conjugium prodere, Decipere. Virg. 4. Æn. 431. Servius.

Amici partim me deseruerunt, partim prodiderunt. Cic. 1. Q. frat. 3.

Prodere, Dare. Sallust. Antequam arcem proderent hostibus.

Caput & salutem alicujus mercede prodere. Cic. in Pison. 56.

Causam, Prævaricari. Quintil. Inst. 4. 2. p. 338. Burm.

Classem prodere prædonibus. Cic. 7. Verr. 105. Tunc iste hoc causæ dicit, quod classem prædonibus prodidissent.

Fidem prodere, Jurejurando non stare. Sallust. in Catil. 25. Budæus. V. Heins. ad Ovid. 2. Fast. 454.

Legem prodere, Destituere. Ulpian. ad legem Juliam, De adulteriis. l. legem. D.

Officium prodere, Contra officium facere. Cic. 4. Acad. 23. Qui statuit omnem cruciatum perferre, intolerabili dolore lacerari potius, quam aut officium prodat, aut fidem.

Parentes. Lucret. lib. 3. 86.

Patriam, quasi Ante dare, inquit Servius. Cic. 3. de Fin. 32. In eum pœnam, qui prodere hostibus patriam cogitaret.

Salutem viri Eriphyla prodidit. Cic. 6. Verr. 39.

Vitam prodere, Exponere vitæ periculo. Ter. Heaut. 3. 1. 69.

Prodere, Proferre, prolatare, differre, interprete Donato. Ter. Andr. 2. 1. 15.

> Credo, impetrabo, ut aliquot saltem nuptiis prodat dies.

Lucil. lib. 5. Sat.

> Possisne elabi, an prodenda dies.

Sic Nonius 4. 350. etiam interpretatur, & legit hunc Terentii locum: licet vulgata exemplaria legant Protrahat. [Nec aliter Eugraphius legisse videtur, cujus hæc verba sunt, Ut nuptiis, aliquot proferat dies, id est Protrahat. Quis enim enim non videt Prodat ipsum reliquisse; ubi sciolus Proferat posuit? Prodat etiam Lindenbrog. & Bentlej. conf. infra.

Prodidisse, non solum dicitur in illis, qui patriam hostibus prodiderunt, sed etiam Tempus longius fecisse. Cato, Te, C. Cæcili, diem prodidisse militibus legionis tertiæ, quum proditionem non haberent. Festus. Sic & in Fragm. Festi, nisi quod Prodisse scribitur. Scalig. Non haberes legit. q. V.

Prodere, Propagare. Virg. 4. Æn. 230.

> Italiam regeret, genus alto a sanguine Teucri
> Proderet.

Cic. 7. Verr. 36. Jus imaginis ad memoriam, posteritatemque prodendæ. Al. Prodendum. V. not. Græv.

Exemplum prodere. Liv. 1. 11. extr. Tacit. 1. Hist. 3. Non tamen adeo sterile virtutum sæculum, ut non & bona exempla prodiderit. h. e. Ediderit.

Imitationem prodere exempli. Cic. pro Flacc. 24. Ne periculosam imitationem exempli reliquis in posterum proderetis.

Prodere posteris, & Accipere a majoribus, contraria. Cic. de Senect. 25. Non accipere modo hæc a majoribus voluerunt, sed etiam posteris prodere.

Prodere gloriam & laudem posteris. Cic. in Somn. Scip. 16. Si cupiat proles illa futurorum hominum deinceps laudes uniuscujusque nostrûm a patribus acceptas posteris prodere, tamen, &c.

Litteris prodere. Cic. pro Arch. 15. Quærat quispiam, Quid illi ipsi summi viri, quorum virtutes litteris proditæ sunt, istane doctrina, quam tu effers laudibus, eruditi fuerunt?

Memoriæ prodere, Idem. Cic. pro Milon. 84. Itaque hoc, Judices, non sine causa fictis fabulis doctissimi homines memoriæ prodiderunt.

Sermonem memoriæ. Cic. 3. de Orat. 14.

Prodere memoriam alicujus facti dicitur loci nomen. Cæs. 1. Bell. Gall. 27. Ne committeret ut is locus, ubi constitissent, ex calamitate Pop. Romani, & internecione exercitus nomen caperet, aut memoriam proderet. i. e. Ad posteros transmitteret, ut perpetua esset memoria.

Prodere memoriam posteris. Cic. 2. Off. 63. Danda opera est, ut his beneficiis quam plurimos afficiamus, quorum memoria liberis posterisque prodatur.

Monumentis prodere. Cic. 1. de Legib. 62. Factaque & consulta fortium & sapientum cum improborum ignominia sempiternis monumentis prodere.

Prodere, Absolute, pro Scribere & componere, quod posteri legant, quasi Dare posteris. Plin. lib. 6. cap. 23. Regnabat ibi, quum hæc proderem, Celebrotas. Fest. Prodit, Memoriæ porro dat. [Nisi post Memoriæ distinguendum, quod non puto. V. supra locum.

Prodiderunt poetæ. Cic. 3. Off. 97. Utile videbatur Ulyssi, ut quidem poetæ Tragici prodiderunt.

Produnt vix quinto anno reverti negotiatores. subaud. Auctores. Plin. lib. 12. cap. 19.

Prodit memoria Colum. lib. 1. c. 4. Multos enim deerrasse memoria prodidit.

Prodit fama, Refert. Cels. lib. 2. cap. 6. Quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus revixisse.

Prodiunt, Imperf. Plin. lib. 8. cap. ult. Jam quædam animalia indigenis innoxia, advenas interimunt: sicut serpentes parvi in Tyrinthe, quos terra nasci proditur.

Proditum est memoriæ, ac litteris. Cic. 3. Verr. 47. Quum in ea ipsa loca venisti, potuisti accipere id quod est proditum memoriæ ac litteris.

Proditum memoria. Cæs. 5. Bell. Gall. 12. pr. Quos natos in insula ipsa memoria proditum dicunt. Al. Ipsa.

PRODĬTUS, a, um. Partic. [προδεδομένος, ἐκδοτος] Deceptus, circumventus. Cic. 3. Att. 55. Quandoquidem ego proditus, inductus, conjectus in fraudem, omnia mea præsidia neglexi.

A socio proditus. Ovid. 13. Met. 66.

Proditus & Projectus. Cæs. 1. Bell. Civil. 30.

Causa prodita. Martial. 8. 17.

Consul proditus ac nudatus. Cic. 2. Verr. 11.

Prodito nobis prodita est, & prodita a duce, quærimus proditorem. Quintil. lib. 7. cap. 2.

Regna hosti prodita. Valer. 5. Argon. 523.

Ira prodita turbato vultu, Manifestata. Lucan. lib. 3. 356.

Dies prodita, Qua quid agetur. Cic. pro Domo, 45. Quarta sit accusatio trinum nundinum, prodita die, qua die judicium sit futurum. h. e. Edita, declarata. [Nisi rectius legitur Prodicta. V. supra, & in PRODICO.

Vox prodita. Valer. 5. Argon. 233.

Proditus. Foras editus, & prolatus. Lucret. lib. 3. 603.

> Quid dubitas tandem quin extra prodita corpus,
> Imbecilla foras, &c. De anima.

Digitized by Google

PRODITOR, ōris. m. [προδότης] Cic. 3. de Finib. 64. Nec magis vituperandus est proditor patriæ, quam communis utilitatis aut salutis desertor.
Conservator patriæ, & Proditor, contraria. Cic. 10. Fam. 5. Sed tamen ea dixit de conservatoribus patriæ, quæ dici deberent de proditoribus.
Proditor aut desertor salutis meæ. Cic. Post redit. ad Quir. 13.
Initio proditor, deinde perfuga. Cic. pro Rosc. Amer. 17.
Occultus proditor, Ignoratus. Claud. 1. in Cons. Stil. 113.
Induere palam proditorem & hostem. Tacit. 16. Ann. 28.
Culpæ suæ proditor. Ovid. 2. Amor. 8. 26.
Risus proditor puellæ latentis ab angulo. Hor. 1. Carm. 9. extr.

PRODITIO, ōnis. f. [προδοσία] Liv. 4. 30 pr. Legem de mulctarum æstimatione, pergratam populo, quum ab Tribunis parari coss. unius ex collegio proditione excepissent, ipsi præoccupaverunt ferre. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Arcanorum proditio. Plin. lib. 7. cap. 45.
Proditionum amicitiarum & Rerumpubl. Cic. 4. Acad. 27.
Infida proditio. Ovid. 3. de Arte Am. 578.
Potens proditione. Ovid. 8. Met. 56.
Merces proditionis. Lucan. lib. 4. 221.
Falsa sub proditione aliquem neci demittere. Virg. 2. Æn. 83. Gallice, *Traistreusement, par, ou en trahison.* [Immo Sub falso proditionis crimine, seu Falso insimulatum proditionis.
Multorum in nos perfidiam, insidias, proditionem notabis. Cic. 3. Fam. 12.

PRODITRIX, īcis. f. Lactant. 1. 20. Bacchus patris proditricem, fratris interemptricem in conjugium sibi vindicavit.
Fama proditrix. Prudent. Perist. 1. 21.

PRODŎCEO, ui, ēre. Foris, palam, & publice docere. Pro enim in compositione sæpe idem valet, quod Foris, seu foras & palam. Hor. 1. Epist. 1. 55.

> O cives, cives; quærenda pecunia primum est,
> Virtus post nummos: hæc Janus summus ab imo
> Prodocet: hæc recinunt juvenes dictata senesque, &c.

Sic enim legit Lambinus & recte meo quidem judicio: Al. Perdocet.

PRODRŎMUS, i. m. [πρόδρομος] Latine Præcursor dicitur. Cic. 1. Att. 9. Nam mihi Pompejani prodromi nuntiant aperte Pompejum acturum. Idem, lib. 16. 6. pr. Ego adhuc (perveni enim Vibonem ad Sicam) magis commode, quam strenue navigavi: remis enim magnam partem, prodromi nulli. Manutius hunc locum de prodromis Aquilonibus putat intelligendum.
Ficus & præcoces habet, quas Athenis prodromos vocant. Plin. lib. 16. 8.
Prodromi, Aquilones venti, qui octo ferme diebus exortum Caniculæ antecedunt: ideo prodromi dicti, a præcurrendo. Columel. lib. 11. cap. 2. Sexto Idus Julias prodromi flare incipiunt. V. Plin. lib. 2. cap. 47. & 18. 28.

PRŌDŪCO, xi, ctum, [[illegible]] ēre. In longum ducere, prolongare. Et tam de tempore, quam de corporeis rebus dicitur. ut
Pelles dentibus producere, Extendere. Martial. lib. 9. 77.
Animam producere. i. e. Longius vivere. Lucan. 4. 796.
Cœnam producere. Hor. 1. Serm. 5. 70.
Convivium. Cic. de Senect. 46. Conviviumque vicinorum quotidie compleo, quod ad multam noctem, quam maxime possumus, vario sermone producimus.
Ignem longius produxit subita vis venti. Paulus in l. Qui occidit in fine. D. ad leg. Aquil.
Moram alicui malo producere, Differre, protendere, prolatare, inquit Donatus. Ter. And. 2. 5. 9.
Rem producere, Differre. Cæs. 1. Bell. Civil. 83.
Sermonem longius. Cic. de Clar. Orat. 251. Tamen incurro in memoriam communium miseriarum, quarum oblivionem quærens, hunc ipsum sermonem produxi longius.
Sermonem in multam noctem. Cic. in Somn. Scip. 1.
Spem vitæ. Tacit. 12. Ann. 8.
Vitam. Cic. de Senect. 60. Marcum quidem Valerium Corvinum accepimus ad centesimum annum vitam produxisse.
Diem, Transigere. Ter. Adelph. 4. 2. 52.
Noctem vino. Martial. lib. 2. 89.
Producere aliquem conditionibus, pro Detinere, & verbis remorari. Cic. pro Quint. 30. Annum & sex menses nihil petit: quiescit: conditionibus hunc, quoad potest, producit. Dicitur & Trahere. V. TRAHO.
Producere aliquem falsa spe, Deludere & detinere. Ter. And. 4. 1. 24.
Memoriam alicujus scriptorum monumento producere, i. e. Propagare. Senec. in Consolat. ad Polybium.
Producere, Promovere, Porro ducere.
Lectum nimium aut parum producere. Varr. de L. L. lib. 8. 4.
Sed ut productus studio & viribus ultra facile procurras. Auctor ad Heren. lib. 4.
Multa cum sata producuntur ad segetem. Senec. de Benefic. lib. 2. cap. 11. [Nisi Perducuntur scribendum.
Producere, Extra ducere. Cic. 10. Fam. 30. Repente Antonius in aciem suas copias de vico produxit, & sine mora concurrit.
Exercitum in aciem producere. Plaut. Amph. 1. 1. 63.
Producere aliquem rus, pro Ablegare. Ter. Adelph. 4. 2. 23.
Producere cunctantem bovem indomitum. Columel. lib. 6. cap. 2.
Producere longius. Columel. lib. 6. cap. 2. Post ejusmodi experimenta vacuo plaustro subjungendi, & paulatim longius cum oneribus producendi sunt.
Ad solem producere. Columel. lib. 11. cap. 3.
Ad necem. Cic. 7. Verr. 155. Capitibus involutis cives Romanos ad necem producere instituit.
E carcere. Cic. 7. Verr. 120. Producuntur e carcere, & deliguntur ad palum.
In aciem. V. supra & ACIES.
In concionem producere aliquem. Cic. in Pison. 14.
In prospectum populi. Cic. 3. Ver. 120. Quum eum, quem virgis iste ceciderat in prospectum populi Romani produxit. Al. Aspectum.
Coram productus. Cic. pro Flacc. 55.
Auctorem vel testem. Cic. 3. Verr. 13. Producam testes, & producam plures eodem tempore. Idem 7. Verr. 130. Horum rerum omnium auctores testesque produco.
In judicium producere, Vocare, vel cogere. Cic. 7. Ver. 112. Graviorem apud sapientes judices se fore ab inferis testem, quam si vivus in judicium produceretur.
Aliquem producere, absolute, pro In jus producere. Cic. 6. Verr. 19. Producam ceteros, reticebunt quæ poterunt, libenter, dicent quæ necesse erit, gratis.
Producere aliquem sponsione ad aliquid, pro Inducere. Plin. lib. 9. cap. 55. [Nisi forte Perducto scribendum. V. infra.
Amator me duce productus. Ovid. 3. Amor. 12. 11. Sed rectius al. Perductus.
Nubila menti producere, Obducere. Stat. 5. Silv. 3. 13. [Forte Præduxit.
Producere aliquem, Promovere hominem, & in medium honorifice proferre; cui opponitur Subducere. Cic. pro Domo 21. de Catone in Cyprum ablegato, Quem tu in eo, non pro illius dignitate produxeras, sed pro tuo scelere subduxeras. Budæus. Aliquando cum adjectione. Liv. 40. 56. Ab hoc sermone omni genere honoris producere eum non destitit.
Produci proprie venales dicuntur, auctore Donato. Plaut. Merc 4. 5. suppos. 44. Hanc rescisscens pater produxit, venalem præbuit. Ter. Eun. 1. 2. 53.

> Is ubi hanc forma videt honesta virginem,
> Et fidibus scire, pretium sperans, illico
> Producit, vendit.

Idem Heaut. 1. 1. 92. Omnes produxi ac vendidi.
Producere filiam, Prostituere. Plaut. Asin. 3. 1. 40. Juven. 6. Sat. 240.

> — Utile porro
> Filiolam turpi vetulæ producere turpem.

[Subaudi cum Schol. vet. Meretricem. i. e. Gignere, vel potius Genuisse.
Producere filios, Gignere. Plaut. Capt. 3. 5. 105.
Partus producere. Sil. lib. 1. 110.
Scelus, Scelestum filium. Ter. Adelph. 3. 2. 16.
Sobolem. Hor. in Carm. sæcul. 17.
Exemplum, Proferre. Juven. 15. Sat. 32.
Nomen producere. Hor. de Arte Poet. 59.

> Signatum præsente nota producere nomen.

Periphrasis est, significatque Vocabulum innovare, ea tanquam forma monetæ percussum, quæ in usu est: ut, quum Armatura diceretur ab Armo, Vectura a Veho, Terentius Curaturam eadem forma dixit a Curo. Plautus Cursuram, a Curro. Atque hoc est Signare & cudere; velut nummum usitata & recepta forma. Turnebus. Al. Procudere. [Quod non probo, quia jam dixit Signatum præsente nota.
Producere, Prosequi. Virg. 9. Æn. 487.

> — nec te tua funera mater
> Produxi.

Funus producere ad tumulum. Lucan. lib. 2. 298.
Produci, Impelli & adduci. Auct. ad Heren. 1. 4. Producti sumus ut de orationis partibus loqueremur. i. e. Impulsi & adducti sumus. Id quidem Græcorum consuetudine factum arbitror, apud quos sic προήχθην etiam usurpatur, ut sciunt, qui mediocriter in eorum litteris versati sunt. Turnebus Advers. 20. 21. Gloss. Lat. Gr. Productus sum, Προήχθην, προήγμαι.

PRODUCTUS, a, um. [προηγμένος] Partic. & Adj. Cic. 3. de Orat. 213. Et principia tarda sunt, & exitus tamen spissi & producti esse debent.
Commoditates temporibus productæ. Cic. 4. de Finib. 29. Non sunt in eo genere tantæ commoditates corporis, tamque productæ temporibus, tamque multæ.
Dolores longinquitate producti, vehementius torquent. Cic. 5. Tusc. 117.
Nomen productum. Cic. 2. de Nat. Deor. 66. Datum est igitur Neptuno alterum, Jovi ut volunt fratri, maritimum omne regnum: nomenque productum, ut Portunus a portu, sic Neptunus a nando, paulum primis litteris immutatis. conf. PRODUCTIO.
Syllaba producta [[illegible]] atque Longa. Cic. 3. de Orat. 181. conf. PRODUCTE & PRODUCTIO.
Productus idem ac Illectus. Cæs. 3. Bell. Civil. 100. Ex navibus longius productam unam cepit. Nepos 15. 5. 3. Dolo productum in prælium fugavit.
Compar. Productior, Longior. Hor. de Arte Poet. 189.

> Neve minor, neu sit quinto productior actu,
> Fabula, &c.

Nox productior. Sen. Epist. 12.
Status longior & productior. Columel. lib. 7. cap. 12.
Superl. Flagellum vitis productissimum. Columel. lib. 3. cap. 10. h. e. Longissimum.

PRODUCTE, Adv. [[illegible]] cui Breviter opponitur. Cic. in Orat. 159. Inclitus dicimus brevi prima littera, Insanus producta: Inhumanus brevi, Infelix longa; & ne multis, quibus in verbis eæ primæ litteræ sunt, quæ in Sapiente atque Felice, producte dicitur: in ceteris omnibus breviter. [Qui vero in Sapiens?
Correpte & Producte sibi opponuntur. Gell. 2. 17. V. Correpte, in CORRIPIO.
Compar. Gell. 4. 17. Syllaba productius latiusque pronunciata.

PRODUCTIO, ōnis. f. [[illegible]] Prolongatio.
Productio temporis. Cic. 3. de Finib. 45. Quemadmodum opportunitas (sic enim appellemus εὐκαιρίαν) non fit major productione temporis: habent enim suum modum quæcumque opportuna dicuntur.
Stoicorum [[illegible]], vertit Productiones, Gell. 12. 5. Sic
Productio syllabæ. [[illegible]] Idem 2. 17.
Productio, cui opponitur Contractio. Cic. 3. de Orat. 194. In his si paulum modo offensum est, ut aut contractione brevius fieret, aut productione longius, theatra tota reclamant.
Vocis productio. [παραγωγή] Cic. in Topic. 36. Nihil putat esse notandum nisi Post, & Liminium illud, productionem esse verbi vult.

PRODUCTOR, ōris. m. Vet. Gloss. Productor, προαγωγός. V. Casaub. ad Cic. 16. Att. 1. Gloss. Gr. Lat. Προαγωγὸς, Productor, & Προαγωγὴ, Προαγωγεία, Lenocinator.

PRODUCTILIS, e. Adj. Quod extendi potest. Gloss. Gr. Lat. Ἐλατὸς, Productile. Al. Ductile, Productum.

PRODUX, ŭcis. Idem quod Productor. Tertull. de Carne Christi cap. 20. Produx mutui coitus. Vetus auctor,

> — amorem
> Firmat ut accepto produce totus eat.

V. Barth. T. 2. in Stat. p. 545.

PRŒRUM, i. n. quasi Prohibium; Remedium servatorium, quod a collo suspen-

suspendebatur adversus fascinum. Varro 6. L. L. 6. deducit e Præbeo, nisi locus sit corruptus. al. Præbium. V. Fest. & Gloss. Cyrill. In φυλακτήριον.

PROEDRI, [Πρόεδροι] apud Athenienses dicebantur, quasi Præsides, magistratus quidam primi subsellii, quibus ceteri omnes sedendi loco cedebant. Suidas, & Budæus in notis ad Pandect.

PROĒGMĔNON, i. n. [προηγμένον] vox Stoicorum. i. e. Productum, promotum, præcipuum. V. Cic. 3. de Fin. 4. 15. & 16.

PRŌĒMĬNEO, ēre, [ὑπερέχω] Gloss. Gr. Lat. V. PRÆMINEO.

PRŒTUS, i. m. [Προῖτος] fuit Abantis Argivorum regis filius, cui successit in regno. Hic, teste Homer. lib. 11. Odysseæ, Antiam habuit uxorem, ex qua filias quatuor habuit, quæ, teste Pherecyde, quum in forme sua pulchritudine se Junoni prætulissent, offensa dea eis furorem talem immisit, ut vaccas se esse arbitrarentur, & aratra timentes, silvas peterent; dicente Virg. 6. Ecl. 48.

Prœtides implerunt falsis mugitibus agros. Postea autem helleboro sanatæ a Melampode perhibentur, a cujus nomine unum hellebori genus appellatur Melampodion.

PRŒTIDES, um. Patronym. f. pl. [Προιτίδες] V. dict. præced.

PRŌFĀNUS, a, um. Adj. [βέβηλος] Irreligiosum significat, non sanctum: quasi sit porro e fano: Impium, scelestum, adversum omni religioni. Festus, Profanum, quod fani religione non tenetur. Plaut. Fragm. 2. 21.

Sacrum, an profanum habeas, parvipenditur.

Profanum Varro interpretatur, Quod est ante fanum, fano conjunctum. V. lib. de L. L. 5. 7.

Profanum id, quod, quum sanctum fuisset, postea in usu hominum factum, hoc est extra fanum, extra sanctuarium dictum est. Ex Aggeno de Limitibus agrorum. p. 61. extr. Goes.

Profanum, simpliciter, Usu vulgatum significat. Tacit. 13. Ann. 57. Tegmine corpori direpta injiciunt, quantum magis profana & usu polluta, tanto magis oppressura ignes.

Profanum facere, cui Colere opponitur. Cic. 6. Verr. 126. Has tabulas M. Marcellus, quum omnia ille victoria sua profana fecisset, tamen religione impeditus non attigit. Virg 12. Æn. 779.

—colui vestros si semper honores,
Quos contra Æneadæ bello fecere profanos.

Profanus, Sacris non initiatus, inquit Servius, qui fanum intrare non poterat. Virg. 6. Æn. 258.

—procul, ô procul! este profani,
Conclamat vates. Nunc Laicum vocamus quasi Popularem, teste Budæo.

Error profanus. Claud. 1. in Ruff. 75.

Flamma, opponitur Piæ. Ovid. 6. Fast. 440.

Mistaque erat flammæ flamma profana piæ.

Locus profanus, & Consecratus, contraria. Cic. in Partit. 36.

Loca sacra & religiosa profana habere. Cic. de Arusp. resp. 9.

Manus. Claud. 1. in Ruff. 216.

Mens. Ovid. 2. Met. 831.

Oculi. Ovid. 3. Met. 712.

Pagina. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 301.

Testis. Ovid. 5. Met. 543.

Verba profana, Ominosa, infausta. Tacit. 4. Ann. 70.

Verba profana lapsa nimio mero. Ovid. 3. Trist. 5. 48.

Usus profanus, Communis & vulgaris, non sanctus. Plin. lib. 25. cap. 30.

Vulgus profanum, Non initiatum Musarum sacris. Hor. 3. Carm. 1. 1.

Neutrum substantive poni videtur. ut, Profanum bellorum civilium. Plin. lib. 16. cap. 4. Hinc civicæ coronæ, militum virtutis insigne clarissimum: jampridem vero & clementiæ imperatorum, postquam civilium bellorum profano meritum cœpit videri civem non occidere.

PROFĀNE, Adv. ut, Profane ac petulanter illudere. Lactant. 6. 23.

PROFANĬTAS, ātis. f. Tertull. de Pall. cap. 2. Ut autumat superiorum profanitas.

PROFĀNO, [βεβηλόω] āre. Ex sacro humanis usibus promiscuum facere. Liv. 31. 44. Dies festi, sacra, sacerdotes, quæ ipsius majorumve ejus honoris causa instituti essent, omnia profanarentur.

Mors profanat omne sacrum. Ovid. 3. Amor. 9. 19.

PROFANĀTUS, a, um. Partic. [βεβηλωθείς] Varr. 5. L. L. 7. Profanatum quod in sacrario pollutum.

Chaos profanatum. Stat. 8. Theb. 52.

Funus profanatum acerbo vulnere. Stat. 9. Theb. 8.

Manus. Ovid. 2. Met. 755.

Sacris profanatis. Petron. cap. 89.

Terræ. Stat. 3. Silv. 3. 2.

PROFANATIO, ōnis. f. [βεβήλωσις] Plin. lib. 16. cap. 4. Postquam civilium bellorum profanatione meritum cœpit videri, civem non occidere. Alia exemplaria habent Profano. Tertull. de Idol. cap. 18. Habent profanationis suæ maculam.

PROFANĀTOR, ōris. m. Prudent. Apoth. 178.

Cede, profanator Christi, jam cede Sabelli.

PRŌFĀRI, vel profare, profatur, [προφάναι. ἐκφάναι, ἐξειπεῖν] Erl. Idem quod Proloqui, Eloqui. Vetus est, ac solis poetis in usu, ut Actius apud Varron. lib. 6. de L. L. 3. pr.

Veteres Casmenas cascas res volo profari.

Breviter profari. Virg. 1. Æn. 561.

Clamore magno profatus. Sil. lib. 11. 211.

Voce sacra profari. Ovid. 2. Met. 278. al. Voce sicca loqui.

Mente læta profatur. Sil. lib. 3. 673.

Dido demissa vultum profatur. Virg. 1. Æn. 565.

Pythia profatur. Lucret. lib. 1. 739. Idem 5. 113.

Vera profari impune. Petron. cap 101.

Profari etiam Latine dicitur, quod Græci Prophetare dicunt, Idest Futura prædicere. Ulp. de Ædil. edict. l. prima. § exempli, Apud Vivianum quærimus, si servus inter fanaticos non semper caput jactaret, & aliqua profatus esset, an nihilominus sanus videretur?

PROFANS, antis. Petron. cap. 80. Delia profante.

PROFATUS, a, um. Partic. Lucret. 6. 80.

—sunt a me multa profata. al. Profecta.

PROFĀTUM, i. n. [ἀξίωμα] Enuntiatum, Effatum. Gell. 16. 8. Axiomata Varro, alias profata, alias Proloquia appellat.

PROFĀTUS, ûs. m. [προφορά] Gell. lib. 18. cap. 11. Quæ voces mihi quidem neque abhorrere a poetica facultate visæ sunt, neque dictu, profatuque ipso tetræ aut insuaves esse.

Effreno profatu simbos æquare. Stat. 5. Silv. 3. 103.

PROFECTIO, &c. V. PROFICISCOR.

PRŎFECTO, [ἀμέλει, ὄντως] Adv. confirmantis, dictum quasi Pro facto, & significat Nimirum, sane, certe. Et plerumque ad responsionem adhibetur. Ter. Adelph. 1. 1. 3. Profecto hoc vere dicunt, si absis uspiam, &c. Cic. Quis hæc renuntiat? is profecto qui interfuit. Idem de Senect. 12. Quorsum igitur hæc tam multa de Maximo? Quia profecto videtis, nefas esse dictu, miseram fuisse talem senectutem.

Profecto enim negare non potes, te ex lege Rupilia sortiri judicium debuisse. Cic. 4. Verr. 42.

Profecto non crederem, nisi aliquoties ex ipsis accusatoribus vobiscum simul, Judices, audissem. Cic. pro Font. 23.

Non est ita, Judices, non est profecto. Cic. pro Flacc. 35.

Profecto, Certe. Cic. 1. de Nat. Deor. 5. Alterum profecto fieri non potest, ut earum nulla; alterum certe non potest, ut plus una vera sit. Idem 1. Fam. 5.

PROFECTUS, V. PROFICIO, & PROFICISCOR.

PROFERSA, æ. f. Dea; de qua Mart. Capell. lib. 8. pr. Ne prioris Profersa admonitio laberetur.

PRŌFĔRO, fers, tŭli, lātum, pr. c. [προφέρω, ἐκφέρω] ferre. Extra ferre, Exserere. Plaut. Asin. 4. 1. 52.

Forte, si tussire occepsit, ne sic tussiat,
Ut cuiquam linguam in tussiendo proferat.

Caput proferre. Ovid. 6. Met. 172.

Digitum proferre. Cic. pro Cæcin. 71. Quid agat, quomodo aggrediatur judicem, qua denique digitum proferat, non habet.

Gradum proferre. Stat. 12. Theb. 9.

Vix primo proferre gradum, & munimina valli
Solvere.

Gradum proferre, Festinare. Plaut. Men. 5. 2. 2.

Passus viæ proferre. Lucret. lib. 4. 824.

Pedem proferre. Hor. in Arte Poet. 135.

Imaginem. Quintil. lib. 6. cap. 1.

Libellos. Tacit. 2. Ann. 32.

Libros proferrem, si negares. Cic. 1. de Nat. Deor. 114.

Pecuniam ex arca. Cic. pro Rosc. Com. 39.

Verba proferre. Ovid. 4. de Pont. 4. 49.

Proferre, Extra portare. Cæs. 2. Bell. Civil. 22. Arma tormentaque ex oppido, ut est imperatum, proferunt.

Proferre corporis robur in maria. Plin in Paneg. cap. 84. extr.

In solem proferre. Plin. lib. 21. cap. 17.

Audaciam proferre, Ostendere. Cic. pro Quint. 88.

Dolum proferre. Plaut. Cas. 3. 5. 47.

Gaudium oculis. Plin. in Paneg. cap. 75. extr. Ut hæreat animo tuo gaudium, quod tunc oculis protulisti. Al. Prætulisti.

Beneficium in aliquem proferre, pro Conferre. Cic. pro Muren. 70. Homines tenues unum habent in nostrum ordinem aut promerendi, aut proferendi beneficii locum: hanc in nostris petitionibus operam atque assectationem.

Custodire & Proferre, contraria. Cic. 15. Att. 13. Orationem tibi misi: ejus custodiendæ & proferendæ arbitrium tuum.

In aspectum, lucemque proferre. Cic. pro Arch. 12. Ceteros pudeat, si qui ita se litteris abdiderunt, ut nihil possint ex his neque ad communem afferre fructum, neque in aspectum, lucemque proferre.

In auras æris proferri, Creari. Lucret. lib. 1. 208.

In conspectum proferre. Cæs. 7. Bell. Gall. 48.

In lucem proferre, Edere in publicum. Hor. 2. Epist. 2. 116.

Illa commentatio inclusa in veritatis lucem proferenda est. Cic. 1. de Orat. 157.

In medium proferre litteras palamque recitare. Cic. 2. Philip. 7.

Proferre, [ἐξαγγέλλειν] Palam facere, Non. 4. 378. Prodere, vulgare, pronuntiare. Ter. Hec. 1. 2. 78.

Hoc ego proferre, incommodum esse mihi arbitror.

Proferre palam. Ter. Adelph. 3. 2. 39.

Nominatim proferre. V. NOMEN.

Patefacere & Proferre aliquid. Cic. pro Flacc. 40.

Indicia communis exitii indagavi, patefeci, protuli, exstinxi. Cic. pro Milon. 104.

Aliquid foras proferre. Cic. pro Cœl. 57. In ejusmodi domo, in qua materfamilias meretricio more vivat, in qua nihil geratur, quod foras proferendum sit.

Aperire & in lucem proferre res occultissimas. Cic. 4. Acad. 62. At tu quum res occultissimas aperueris, in lucemque protuleris, juratusque dixeris ea te comperisse, &c.

In medium rem proferre. Cic. 7. Verr. 179. Non agitanda res erit? non in medium proferenda?

Commemorare, & Proferre in medium. Cic. 6. Verr. 115. Unius etiam urbis omnium pulcherrimæ atque ornatissimæ Syracusarum direptionem commemorabo, & in medium proferam, Judices.

Profiteri, & In medium proferre. Cic. 2. de Finib. 76. Eamne rationem sequare, qua tecum ipse & cum tuis utare, profiteri autem & in medium proferre non audeas?

In medium proferre scelus. Cic. 2. Verr. 29.

Eo profero, quo &c. Cic. pro Rosc. Amer. 51. Neque ego hæc eo profero, quo conferenda sint cum hisce de quibus nunc quærimus.

Vis enim aliquid iisdem de rebus politius a nobis perfectiusque proferri. Cic. 1. de Orat. 5.

Dolores occultos proferre. Propert lib. 1. 18. 3.

Proferre, pro Objicere. Cic. pro Muren. 14. Sic a me Consul designatus defenditur, ut ejus nulla fraus, nulla avaritia, nulla perfidia, nulla crudelitas, nullum petulans dictum in vita proferatur. Budæus.

Proferre, pro eo quod Plin. Jun. Allegare dixit, ponit Cic. 2. de Invent. 106. Oportebit igitur eum, qui sibi ut ignoscatur postulabit, commemorare si qua sua poterit beneficia, & deinde majorum suorum beneficia, si qua exstabunt, proferre. Item Allegare, citareque leges, est Ciceroni Proferre: ut in eodem libro, 62. Deinde postulabit ut legem, qua lege fecerit, proferet. Plin. ad Trajanum utroque eodem in loco usus est, de Archippo philosopho loquens lib. 10. Epist. 58. Ille nihil proferebat, quo

Digitized by Google

quo restitutum se doceret: allegabat tamen pro restitutione libellum a se Domitiano datum. Budæus.
Fabricios auctores proferre. Cic. 2. de Orat. 290.
Testes & legatos. Cic. pro Corn. Balb. 41.
Proferre exempla. Cic. 1. de Divinat. 103. Ego exempla omnium nota proferam.
Probationem apud judicem. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Proferre, apud Jureconf. est quod nos *Producere* dicimus, id est Apud acta deponere. Cic. 5. Verr. 16. Scio te edicta superiorum omnium correxisse: & possessiones hæreditatum, non secundum eos, qui proferrent, sed secundum eos, qui dicerent testamentum factum, dedisse. Budæus.
Proferre se. Budæus, Qui sine deductore innotescunt, & ipsi se producunt, Proferre se dicuntur. Plin. 9. Epist. 13. pr. Statui mecum atque deliberavi, esse magnam pulchramque materiam, insectandi nocentes, miseros vindicandi, se proferendi. Sen. Epist. 52. Hos maxime laudat, quibus ex se impetus fuit, qui se ipsos protulerunt. Sic
Artem proferre. Suet. Neron. cap. 25. &
Ingenium. Tacit. 16. Ann. 29. extr.
Studia sua proferre, In medium producere. Plin. Epist. 245.
Dicerem fortassa, & facile & libenter dicerem, si paulo etiam longius, quam finis quotidiani officii postulat, pietas & fraternus amor L. Cæcilium protulissent. Cic. pro Sull. 64. conf. PROLATUS, Partic.
Proferre, Protendere, ut ait Nonius 4. 378. Cic. lib. 3. de Repub. Sapientia jubet proferre opes, amplificare divitias.
Munitiones proferre. Cæs. 2. Bell. Civil. 81.
Fines officiorum Stoici videntur longius protulisse, quam natura vellet. Cic. pro Muren. 65.
Imperium proferre. Tacit. 12. Ann. 23. Ovid. ad Liviam 20.

Protulit in terras imperiumque novas. Virg. 6. Æn. 793.
— super & Garamantas & Indos
Proferet imperium.

Diem proferre. Cic. 13. Att. 14. Quod si laxius volant proferre diem, poterunt biduum, vel triduum, vel ut videbitur: nihil enim interest.
Honorem proferre. Tacit. 3. Ann.
Vitam beatam proferre usque ad rogum. Cic. 3. de Fin. 76. Si beatus unquam fuisset, beatam vitam usque ad illum a Cyro exstructum rogum protulisset.
Proferre auctionem. Cic. 13. Att. 12. Dices igitur vel amico tuo, vel Othoni cohæredi meo, vel Labeoni nostro, paulum proferant auctionem: me circiter Nonas in Tusculano fore cum Pisone.
Proferre, Differre. Ter. And. 2. 1. 18.

— saltem aliquot dies
Profer, dum proficiscor aliquo. Subaudi Nuptias.

PRŌLĀTUS, a, um. Partic. Lucan. lib. 2. 493.

— ut conspicit amne soluto
Rumpi Cæsar iter, calida prolatus ab ira, &c.

I. c. Multum commotus propter iram ferventem. conf. in ipso verbo aliud ex Cic. pro Sull. 64. exemplum.
Auro prolato non deest venditor. I. e. Ostenso ab emptore. Lucan. lib. 4. 97.
Non est opus prolato hoc. Ter. Hec. 1. 2. 29.
Res prolatæ. V. Res prolatæ, in RES.
Prolatus rumor de. Ausonius. Cic. 10. Att. 8. Nisi te valde amarem, & multo quidem plus quam tu putas, non extimuissem rumorem, qui de te prolatus est, quem præsertim falsum existimarem.
Somnia multa ex historiis prolata. Cic. 2. de Divin. 136.
PROLATIO, ōnis. f. [[illegible]] Actus proferendi, Allegatio. ut Commemoratio antiquitatis exemplorumque prolatio. Cic. in Orat. 120.
Prolatio, Protensio. Liv. 31. 5. Lætaque exta fuisse: & prolationem finium, victoriamque, & triumphum portendi.
Judicii prolatio. Cic. pro Rabir. reo, 8. Quum alteri ad prolationem judicii biduum quæreretur.
Rerum prolatio. V. Res prolatæ, in RES.
Plur. Tacit. 4. Ann. 3. 7. Sed magnitudo facinoris metum, prolationes, diversa interdum consilia, adferebat. Plaut. Milit. 2. 2. 98.

Quantum vis prolationum, dummodo nunc prima via &c.

PROLĀTUS, ûs. m. Tertull. advers. Valent. cap. 13. Facillimo prolatu.
PROLĀTĪVUS, a, um. Adj. [[illegible]] Enuntiativus. Vet. interp. Iren. 2. 18. Prolativum hominum verbum.
PROFESSIO, PROFESSOR. V. PROFITEOR.
PROFESTUS, a, um. Adj. pr. c. [[illegible]] Profesti dies, qui hominibus, ad rem, vel privatam, vel publicam, administrandam concessi erant. Nonius 5. 45. Profesti dies, sunt a festivitate vacui. Afranius, Quæ festi nos facere solemus die, quotidiano opera promiscit omnia, atque profesto concelebras focum. Plaut. Aul. 2. 8. 10.

— festo die si quid prodegeris,
Profesto egere liceat, nisi peperceris. Plin. lib. 18. cap. 6.

Pejorem qui profestis diebus ageret, quod feriatis deberet. Auson. Idyll. 30. 11.

Læta nisi austeris varientur, festa profestis. Conf. Liv. 5. 25.

Diebus festis profestisque. Liv. 34. 3.
Dies profesti. Horat. 3. Serm. 3. 144.
In luce profesta. Hor. 2. Serm. 2. 116.
Lucibus profestis deos adprecari. Hor. 4. Carm. 15. 116.
Profestum facere, inquit Festus, dicebatur, qui ferias vitiabat, & profanabat, inauspicatasque reddebat & profanas.
PRŌFĬCIO, fēci, fectum, [[illegible]] ĕre. ex Pro & Facio compositum: Procedere, & perficere significat. Cic. 6. Verr. 92. Uti si maxima esset inventus, qui in se suscipere illius culpam crimenque cuperet: tamen is proficere nihil posset.
Auctoritate proficere. Cic. pro Lege Manil. 45. Et quisquam dubitabit quid virtute profecturus sit, qui tantum auctoritate profecerit?
Celeritate proficere. Cæs. 6. Bell. Gall. 29. Si quid celeritate itineris, atque opportunitate temporis proficere possit, monet.
Consilio. Cic. 6. Fam. 21. Nunc vero eversis omnibus rebus, quum consilio profici nihil possit, una ratio videtur, quicquid evenerit, ferre moderate.
Minis. Cic. pro Font. 23. Quod si in turpi reo patiandum non esset, ut quicquam isti se minis profecisse arbitrarentur, quid faciendum vobis in M. Fontejo arbitramini?
Querelis quotidianis nihil. Cic. 5. Fam. 14.
Nil testibus illis profeci. Virg. 8. Ecl. 20. Subaudi Divis.
Gazæ non proficiunt in nostro corpore. Lucret. lib. 2. 37.
In aliquo nihil proficere. Cic. pro Planc. 75. Nihil in Crispio profecisti? Absolutæ jam sunt preces tuæ.
Proficere ad. Cic. 3. de Fin. 19. Multumque ad ea, quæ quærimus, explicatio tua ista profecerit.
Magnificentia & virtus in qua gravitas & auctoritas est, plus proficit ad misericordiam commovendam, quam humilitas & obsecratio. Cic. 1. de Invent. 22.
Ad bonitatem proficere. V. in præpositione AD.
Usque ad mores proficere. Quintil. lib. 1. cap. 1.
In summam. Quintil. lib. 1. cap. 1. Hoc per singulos annos prorogatum, in summam proficit. h. e. Summæ ac fini & perfectioni confert. Summa enim dicitur cumulus ac finis uniuscujusque rei.
In summam spei proficere. Liv. 3. 61. extr.
Proficere alicui, Prodesse. Ulpian. in l. nil Prætor. D. De jurejurando, Matris igitur jusjurandum partui non proficiet, nec nocebit, etsi mater detulerit.
Prodesse, ait Valla in Raudensem, ad alios quoque spectat: Proficere vero ad se tantum. Nos contra ut Proficere credamus ad alios quoque spectare, facit Plin. lib. 28. cap. 17. Adeps, inquit, e lupis illitus, in his, quæ rumpere opus est, plurimum proficit. Et cap. 18. Similiter proficit ad cacoethe hœdi feminum cinis in lacte mulieris. Quam significationem reperias in sexcentis apud eundem scriptorem locis.
Proficitur, Impers. Cic. 16. Att. 3. Aut proderimus aliquid Ciceroni, aut quantum profici possit, judicabimus. Plin. lib. 17. cap. 23. Adeo excelsitate proficitur. Idem 23. 7. Ad idem potu proficitur. i. e. Potus prodest. conf. PROFECTUS, Partic.
PROFICIENS, entis. Partic. [[illegible]] ut Ovid. 2. Trist. 4. 13.

Utque parum validus non proficientia rector
Cervicis rigidæ frena remittit equo. Hor. 2. Epist. 2. 150.
— fugeres radice vel herba
Proficiente nihil curarier. Ovid. 1. Trist. 2. 13.
Verba, miser, frustra non proficientia perdo.

PROFICIENTER, Adv. Augustin. Epist. 80. Cum se in hac delectatione cor nostrum proficienter extendit.
PROFECTUS, a, um. Partic. Cæs. 4. Bell. Gall. 19. Satis & ad laudem & ad utilitatem profectum arbitratus. Subauditur Esse, & est Impers. conf. in verbo ad fin.
PROFECTŪRUS, a, um. [[illegible]] aliud Partic. Ovid. 3. de Pont. 2. 138.

Profectum aliquid tunc tua verba putes. Idem 5. Epist. 116.
Non profecturis litora bobus aras. Idem de Nuce, 158.
Non profectura dextra levatur aqua.

PROFECTUS, ûs. m. [[illegible]] Utilitas, quæ ex alicujus rei studio, vel tractatione nobis provenit. Plin. jun. Nec minorem sub eo præceptore profectum fecit. Quintil. lib. 10. cap. 2. Ut terra altius effossa generandis alendisque seminibus fecundior fit: sic profectus, non a summo petitus, studiorum fructus effundit uberius, & fidelius continet.
Experimentum tui profectus capias. Sen. Epist. 20. pr.
In eo quantum esset ingenii, quantum jam etiam profectus, sermo ostendit. Sen. Epist. 12.
Puer magni profectus in ea arte obiit. Plin. lib. 35. cap. 4.
Teneri profectus. Quintil. lib. 2. cap. 3.
Stat profectus, admiratio decrescit. Quintil. lib. 2. cap. 3.
PROFICUUS, a, um. Adj. Cassiod. 1. Epist. 39. Quibus mora potest esse proficua. V. Cellar. Cur. post. p. 316.
PRŎFĬCISCOR, ĕris, fectus sum, [[illegible]] cisci. quasi Porro iter facio. Eundi, & redeundi, vel veniendi significationem habet, secundum eos casus cum quibus jungitur: ut si Accusativo jungetur, Proficiscor Romam, hoc est, Eo: si vero Ablativo, ut Proficiscor Roma, significat Venio, vel Redeo. Interdum autem cum suis casibus varias adjunctas habet sibi præpositiones, quemadmodum sequentia exempla docebunt. Ter. Adelph. 2. 2. 16. Præterea autem te ajunt proficisci Cyprum.
Proficiscor quæsitum. Plaut. Merc. 5. 2. 98.
Profectus venatum. Nepos 14. 4. 4.
Quo profectus sum, ibo. Plaut. Aul. 1. 2. 40. i. e. Quo cœperam. Simile est illud. Ter. Eun. 2. 2. 49.

Detineo te: fortassis tu profectus alio fueras.

Quo in loco sunt qui legant Profecturus. Profectus alio fueras. h. e. Domo fueras profectus, erasque in itinere, ut alio quam huc pervenires.
Quo cum essent profecti. Nepos 4. 5. 1.
Copiose aliquo proficisci. V. COPIA.
Ad Athenas doctas proficisci. Propert. lib. 3. 21. 1.
Ad bella populus profectus. Ovid. 1. Fast. 279.
Ad Capuam profectus. Cic. de Senect. 10. Adolescentulus miles profectus sum ad Capuam. [i. e. In castra ad Capuam. V. AD.
Ad Catonem proficiscitur. Cic. de Senect. 85. Proficiscar, non ad eos solum viros, de quibus ante dixi, verum etiam ad Catonem meum.
Ad eam domum, in qua iste diversabatur, profecti sunt. Cic. 3. Verr. 89.
Ad somnum proficisci, Se conferre. Cic. 1. de Divin. 62. Jubet Plato sic ad somnum proficisci corporibus affectis, ut nihil sit quod errorem animis, perturbationemque afferat.
In exsilium proficisci. Cic. 2. de Fin. 54. Profectus in exsilium Tubulus statim, nec respondere ausus: erat enim res aperta.
In animorum concilium cœtumque proficisci. Cic. de Senect. 85.
In urbem proficisci. Plaut. Amph. 1. 2. 7.
Civitates proficisci. Cæs. 8. Bell. Gall. 31. C. Fabius cum reliquo exercitu Carnutes, reliquasque proficiscitur civitates. Correcta exemplaria habent In Carnutes.
Profecta est illinc grandiuscula. Ter. And. 4. 6. 19.
Etsi poteram remanere, tamen ut scripsi tibi, proficiscar hinc, ne relictos videar. Cic. 13. Att. 26.
Proficisci de. Cic. 2. Att. 8. Calend. Majis de Formiano proficiscemur.
Proficisci ex. Cic. 4. Acad. 100. Si jam ex hoc loco proficiscatur Puteolos stadia triginta, probo navigio, &c.
Ex Asia Romam versus profectus. Cic. 5. Fam. 5.
Navi proficisci. Cic. 3. Q. frat. 2. Ad VI Idus Octobris, Salvius Ostiam vesperi navi profectus erat cum his rebus, quas tibi domo mitti volueras.
Obviam proficisci. Cæsar 7. Bell. Gall. 12.

Proficisci ad reliqua, pro Pergere. Cic. 5. Verr. 10. Nunc proficiscemur ad reliqua, si pauca ante animos a vobis, Judices, deprecati.
Proficisci, pro Originem habere. Cic. 1. Off. 24. Atque illæ quidem injuriæ, quæ nocendi causa de industria inferuntur, sæpe a metu proficiscuntur.
A falsis initiis proficisci. Cic. 1. de Fin. 72.
Amor profectus ab his initiis. Cic. 13. Fam. 32. Ab his initiis noster in te amor profectus, auxit paternam necessitudinem, & eo magis, quod intellexi, ut primum per ætatem judicium facere potueris. &c.
Si quæ beneficia singulis civibus, privatimque dantur, ea solent iis esse fructuosa, a quibus sunt profecta. Cic. Anteq. iret in exil. 2.
Causa a natura profecta. Cic de Amicit. 20. An esset hoc quidem proprium amicitiæ, sed antiquior & pulchrior, & magis a natura ipsa profecta alia causa
Laus tua proficiscitur a meis consiliis. Cic. Dolabellæ, 14. Att. 17. Neque plane assentior, ne imminuam tuam laudem, si omnia a meis consiliis profecta videatur, neque valde nego. h. e. Meo consilio eam tibi laudem parens.
Omnia enim a me in te profecta sunt, quæ ad tuum commodum, quæ ad honorem, quæ ad dignitatem pertinerent. Cic. 5. Fam. 6. l. c. Collata in te.
Quæcunque a me ornamenta ad te proficiscuntur. Cic. 2. Fam. 18.
Nervi sicut venæ & arteriæ, a corde tractæ & profectæ, in corpus omne ducuntur. Cic. 2. de Nat Deor. 139.
Proficiscitur inde oratio. Cic. pro Lege Manil. 2. Atque ut inde oratio mea proficiscatur, unde hæc omnis causa ducitur, &c.
Xenophon Socraticus profectus a philosophia. Cic. 2. de Orat. 58.
Proficiscitur jus cinnamomi a, Adfertur, habetur, venit. Plin. lib. 12. cap. 19.
Proficisceret, pro Proficisceretur. Turpil. apud Non. 7. 21.
PROFICISCENS, entis. Partic. [illegible] Hor. 1. Epist. 13. 1.
Ut proficiscentem docui te sæpe, &c.
Domo navibus proficiscens. Nepos 1. 1. 15.
PROFECTIO, ōnis. f. [ὁρμή] Cic. 1. Q. frat. 8. Recordare consilium nostrum, quod fuerit profectionis nostræ.
Profectio & Reversio, contraria. Cic. 1. Philip. 1. Exponam vobis breviter consilium & profectionis & reversionis meæ.
Ducere lentum profectionis ordinem. Quintil. lib. 4. cap. 2.
Intermittere profectionem. V. INTERMITTO.
Parere profectionem. V. PARO, āre.
PROFECTOR, ōris. m. Gloss. Gr. Lat. [illegible], Profector.
PROFECTITIUS, a, um. Adj. [illegible] unde, Dos profectitia. V. DOS.
PROFINDO, fĭdi, fissum, [illegible] ĕre. Proscindere. Stat. 10. Theb. 506.

— quanta pariter cervice gementes
Profindunt inarata diu Pangæa juvenci. *Pourfendre.* al. Profringunt.

PROFITEOR, pr. c. ēris, fessus sum, [ὁμολογέω, ἐπαγγέλλομαι, ὑπισχνέομαι] ēri. Latc, seu palam polliceri. Cic. 1. Acad. 18. Qui philosophiam jam professus sim populo nostro exhibiturum? Liv. Palam professi, nusquam inde nisi in patriam, vestigium esse moturos. i. e. Voluntarie & libere.
Impudentia est, profiteri quod non possis implere. Cic. pro Cluent. 51.
Profiteri, & non posse satisfacere. Cic. pro Planc. 62.
Operam suam profiteri, Polliceri. Cic. pro Rosc. Amer. 153. Quod si id vos suscipitis, & eadem in re operam vestram profitemini.
Patrocinium alicujus profiteri. Paterc. 2. 75. 1.
Potentiam aut impudentiam suam ad aliquid profiteri. Cic. 2. Verr. 36. Qui sequestres aut interpretes corrumpendi judicii solent esse: quique ad hanc rem, aut potentiam aut impudentiam suam professi sunt. i. e. Ultro obtulerunt.
Studium suum profiteri ad defendendum aliquem. Cic. 1. de Lege Agrar. 27. Quod si vos vestrum mihi studium P. C. ad communem dignitatem defendendam profitemini, perficiam profecto id, quod maxime Respub. desiderat.
Suum studium in omni genere officii alicui profiteri atque polliceri. Cic. 5. Fam. 8
Studia sua profiteri. Curt. lib. 7. a. 7. Tum vero, neque lacrimis, neque acclamationibus quibus studia sua multitudo profitetur, temperaverunt.
Nostræ tamen causæ non videntur homines defuturi, mirandum in modum profitentur, offerunt se, pollicentur. Cic. 1. Q. frat. 2.
Ducem profitetur primis in annis. Ovid. 1. de Arte Am. 181. al. Armis. l. c. Promittit se fore.
Me principem Senatui, Populoque Rom. professus sum. Cic. 2. Fam. 24.
Profiteri. Aperte ac voluntarie confiteri & affirmare. Cic de Amicit. 35. Illos autem qui quidvis ab amico auderent postulare: postulatione ipsa profiteri, omnia se amici causa esse facturos. Idem pro Rabir. 17. Quamobrem fateor, atque etiam, T. Labiene, profiteor, & præ me fero, te, &c. auctoritate esse depulsum.
Confiteri, Fateri, & Profiteri, Cic pro Cæcin. 24. Quid confitetur, atque ita libenter confitetur, ut non solum fateri, sed etiam profiteri videatur, Recuperatores? [i. e. Ultro declarare.
Profiteri & Affirmare Cic 1. Acad. 44. Quibus de causis nihil oportere, neque profiteri, neque affirmare quemquam, neque assertione approbare, cohibereque semper, & ab omni lapsu continere temeritatem.
Eamne rationem sequare, qua tecum ipse, & cum tuis utare, profiteri autem & in medium proferre non audeas? Cic. 2. de Fin. 76.
Verum profiteri Ovid 9. Met 717.
Profiteri, Loqui Plaut. Capt. 3. 1. 20.
Quis ait hoc, aut quis profitetur inquam? quasi muti silent. i. e. Quis hic respondet? Sequitur autem, Silent. Cic. 4. Acad. 73. Qui ita sit ausus ordiri, Hæc loquor de universis: Nihil excipit, de quo non profiteatur.
Profiteri æs alienum, pro Sua debita restari. Senec. de Benefic. lib. 6. Siquis patriæ meæ pecuniam credat, non dicam me illius esse debitorem, nec ex hoc æs alienum profitebor.
Amores furtivos timide profiteri Ovid. 6. Fast. 573.
Profiteri, apud antiquos id significat, quod vulgo dicunt *Assignare* vel *insinuare* quantum numerum vini, olei, frumenti, jugerum, pecuniæ, vel aliarum rerum quilibet habeat. Cic. 2. de Lege Agrar. 58. In posterum vero lex hæc Imperatoribus vestris constituitur, ut quicunque de provincia decesserit, apud eosdem Decemviros, quantum habeat prædæ, manubiarum, auri coronarii, profiteatur. Idem 5. Verr 18. Edixerat, ut aratores jugera sationum suarum profiterentur. Varro lib 2. de R. R. cap. 1. Itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium, æstivatum: atque ad publicanum profitentur.
Profiteri, ait Budæus, est Publice & apud acta aliquid ultro denuntiare: quod vulgo *Insinuare* vocant. Curt. lib. 10. a. 9. Alexander priusquam secerneret quos erat retenturus, edixit ut omnes milites æs alienum profiterentur. Grave esse plerisque compererat. Et quanquam ipsorum luxu contractum erat, dissolvere tamen ipse decreverat. Illi tentari ipsos rati, quo facilius ab integris sumptuosos discerneret, prolatando aliquantum extraxerant temporis. Et rex satis gnarus professioni æris pudorem, non contumaciam obstare, mensas totis castris poni jussit: & decem millia talentorum proferri: tum demum fide facta professio est.
Fiebat etiam professio in Censu peragendo. Ulpian in l. 2. D. de censibus, Vitia priorum censuum editis novis professionibus evanescunt.
Profiteri etiam merces dicimus: hoc est Vectigales facere, & publicanis non subducere. Unde merces improfessæ a Martiano dicuntur in l. Interdum D. De publicanis, quarum nomine negotiatores vectigal non pependerunt.
Antiqui porro liberos natos sibi profitebantur apud acta. Juven. 9. Sat. 85.
Tollis enim, & libris actorum spargere gaudes
Argumenta viri: foribus suspende coronas:
Jam pater es. Capitolinus in Marco Antonino Philosopho cap. 9.
Inter hæc liberales causas ita munivit, ut primus juberet apud Præfectos ærarii Saturni unumquemque civium natos liberos profiteri, intra tricesimum diem nomine imposito. Per provincias Tabulariorum publicorum usum instituit: apud quos idem de originibus fieret, quod Romæ apud Præfectos ærarii: ut si forte aliquis in provinciis natus, causam liberalem diceret, testationes inde ferret. Fiebat autem professio addito die & Consule; propterea professione ætas facile probari poterat. Ut in l. 1. C. Si minor se majorem dixerit. quod mirum est Accursio excidisse.
Profiteri apud Prætorem, pro Censum profiteri. Cic. pro Arch. 7.
Nomen profiteri. Liv. 26. 18. Primo exspectaverunt ut qui se tanto imperio dignos crederent, nomina profiterentur. Ter. Eun. prol. 3.
In his Poeta hic nomen profitetur suum.
Profiteri indicium, Sponte indicare rem aliquam, vel Ultro fase, consortesque criminis deferre. Plin. Epist. 60. conf. Tacit. 6. Ann. 3. 6.
Profiteri, Publice docere. Cic. de Amicit. 17. Quamobrem quæ disputari de amicitia possunt, ab eis censeo petatis, qui ista profitentur.
Quum cantas res Græci susciperent, profiterentur, agerent: seseque, & videndi res obscurissimas, & bene vivendi, & copiose dicendi rationem hominibus daturos pollicerentur, non admovere aurem &c. Cic. 2. de Orat. 153.
Disciplinam profiteri Liv. 39. 8. Qui aperta religione, propalam & quæstum & disciplinam profitendo, animos horrore imbueret.
Jus. Ovid. 3. de Arte Am. 530.
Partes teneri profitemur Amoris. Ovid. 2. Amor. 18. 19. al. Artes.
Philosophiam qui profitetur, gravissimam sustinet personam? Cic. in Pison. 71. [Hic videtur Studium Philosophiæ.
Se profiteri Jurisconsultum, h. e. Jurisconsulti nomen, & juris prudentiam sibi vendicare. Cic. pro Muren. 28. Triduo me Jurisconsultum esse profitebor.
Se profiteri grammaticum. Cic. 2. Tusc. 12.
Suscipere atque profiteri onus Cic. 1. de Orat. 116.
PROFITENS, entis. Partic. [ἐπαγγελλόμενος] Cic ad Brut. 25. Italiæ sua vobis studia profitenti remisistis.
PROFITENDUS, a, um. [ἐπαγγελτέος] aliud Partic. Cic. 1. de Nat. Deor. 63. Ex quo equidem existimo tardiores ad hanc sententiam profitendam multos esse factos.
PROFESSUS, a, um [ἐπαγγειλάμενος] similiter Partic. Ovid 2. Fast. 198.
Sumunt Gentiles arma professa manus.
Culpa professa Ovid. 3. Amor. 14. 6.
Vota aperta & professa, pro Manifesta Seneca Epist. 68.
Dux professus Justin. 8. 4. 4. Bœotii orant ut professum adversus Phocenses ducem Græciæ exhibeat.
Mors professa, Certa. Phædr. 4. 6. 8.
Utinam nec unquam Pelii nemoris jugo &c.
Nec ad professæ mortis audacem viam
Fabricasset Argus opere Palladio ratem.
Professus, Active, Qui profitetur. ut, Professus amicum. Hor. 2. Epist. 18. 2.
Incœpta gravia, & magna professa. Hor. de Arte Poet. 14.
Inceptis gravibus plerumque, & magna professis. Ovid. 5. Fast. 351.
Non est de retricu, non est de magna professis.
Professus grandia turget Horat. de Arte Poet 27.
PROFESSUM, i. n. unde, Ex professo aliquid agere. V. Ex professo, in EX.
PROFESSIO, ōnis f. [ἐπαγγελία] Confessio, vel Declaratio palam facta. Cic. 5. Verr. 39. Professio est agri Leontini ad jugera XXX.
Jugerum subscriptio ac professio. Cic. 5. Verr. 113.
Conficere professionem. Cic. 16. Fam. 23. Tu confice professionem, si potes: etsi hæc pecunia ex eo genere est, ut professione non egeat. [Professionem, subaudi Pecuniæ.
Professio, collegiumque Prætorum. Cic. pro Arch. 9. At non est professus. Immo vero his tabulis professus, quæ solæ ex illa professione, collegioque Prætorum obtinent publicarum auctoritatem.
Vices professionum dividere. Quintil. in procem. lib. 1. [i. e. Rerum, quas quisque profitetur.
Bene dicendi professio. Cic. 1. de Orat. 21. Quanquam vis oratoris, professioque ipsa bene dicendi. conf. Sen. Epist. 5.
Quoniam & magnam sibi gloriam ex artis oratoriæ professione quæsiverat. Lactant. de Justitia lib. 5. p. 261. H. St. Exstant cap. 1. §. 26. conf. 1. 1. 8.
PROFESSOR, ōris m. [ἐπαγγελτής] Qui liberales artes publice docet, qui artes illas se scire, & posse publice tradere fatetur, inquit Valla in Raudensem. Suet de Clar Gramm cap 9 extr. Reliquit filium Orbilium, & ipsum grammaticum professorem. Plin. Epist 4. 11. pr. Quos tibi Fortuna ludos facis? facis enim ex professoribus Senatores, ex Senatoribus professores. Intelligit autem Rhetoricam professum.

Sapientiæ

Sapientiæ professor, Philosophus. Suet. Tiber. cap. 14.
Sapientiæ professores. Quintil. in procem. lib. 12.
Magni nominis professores, Rhetores. Quintil. lib. 2. cap. 11.
Consummati professores. Quintil. lib. 1. cap. 9.

PROFESSŌRIUS, a, um. Adj. [ἐπαγγελτικός] ut, Lingua professoria, Quæ meritoriam exercet eloquentiam. Tacit. 13. Ann. 14. 5.

PROFLICTUS, a, um. Partic. a PROFLIGO, āre. Gell. 15. 5. Res proflictæ & perditæ.

PROFLĪGO, [καταστρέφω] āre. Dejicere, depellere, deperdere, & ad perniciem dedocere. Cic. pro Rabir. Post. 42. Castris locum capere, exercitum instruere, expugnare urbes, aciem hostium profligare.
Profligo, ab Affligendo & ad perniciem interitumque deducendo inclinatum tractumque est: quo verbo, qui diligenter loquuti sunt, ita sunt usi, ut Profligare dicerent Prodigere, & deperdere: profligatasque res, quasi proflictas & perditas appellarent. Nunc vero significatio ejus versa & corrupta est. Nam & ædificia & templa, & alia fere multa, quæ prope absoluta affectaque sunt, in profligato esse, & ipsa jam profligata dici cœperunt. Quapropter urbanissime respondisse Prætorem non indoctum cuidam ex advocatorum turba, Sulpicius Apollinaris scriptum reliquit. Nam quum ille, inquit, rabola ita postulasset, verbaque ita fecisset, Omnia, vir clarissime, negotia, de quibus te cogniturum esse hodie dixisti, diligentia & velocitate tua profligata sunt; unum id solum relictum est, de quo, rogo, audias. Tum Prætor satis ridicule: An illa negotia, de quibus jam cognovisse me dicis, profligata sint, equidem nescio: hoc autem negotium, quod in te incidit, proculdubio, sive id audiam, sive non audiam, profligatum est. V. hæc & plura de verbi hujus proprietate & etymo apud Gellium lib. 15. cap. 5. Sed conf. Cic. in PROFLIGATUS.
Hostium copias profligare, Occidere. Cic. 14. Philipp. 37.
Profligare Remp. Cic. 3. de Orat. 3. Quum ipse consiliis suis Remp. profligasset. Nepos 12. 2. Inimici nostri, atque uti nunc sunt erunt, potius quam Respub. profligetur & pereat.
Profligare, Absolvere, & vincendo perficere. Tacit. 2. Hist. 4. 5. Profligaverat bellum Judaicum Vespasianus. V. in Partic. PROFLIGATUS.
Committere cum aliquo ac profligare bellum. Liv. 21. 40. extr. Cum fœderum ruptore duce ac populo deos ipsos, sine ulla humana ope, committere ac profligare bellum: nos autem, qui secundum deos violati sumus, commissum ac profligatum conficere.

PROFLIGANDUS, a, um. Partic. [illegible] ut, Acies profliganda. Sil. lib. 11. 400.

PROFLIGĀTUS, a, um. [illegible] aliud Partic. Prostratus, dejectus, afflictus, perditus. Cic. pro Rosc. Amer. 38. Et denique omnia ad perniciem profligata atque perdita?
Quanto tandem illum mœrore afflictum esse & profligatum putatis? Cic. 2. in Catil. 2.
Homines profligati, Perditi, & in quibus nihil est salubre, nihil integrum. Cic. 5. Verr. 65. Profligatissimus omnium mortalium, id est perditissimus. Idem pro Rabir. 23. Nemo est, inquam, inventus tam profligatus, tam perditus, tam ab omni non modo honestate, &c.
Tu omnium profligatissime & perditissime. Cic. 5. Verr. 65.
Judicia perdita & profligata. Cic. 2. Verr. 78.
Profligata, dicuntur etiam Quæ prope absoluta sunt. Cic. 5. Tusc. 15. Atqui si ita est, profligata jam hæc, & pæne ad exitum adducta quæstio est. Idem 12. Fam. 29. Sic vehementius nos laboramus, qui profligato bello, ac pæne sublato, renovatum bellum gerere conamur. Flor. 2. 15. 2. Si quis trium temporum momenta consideret, primo commissum bellum, profligatum secundo, tertio vero confectum est. V. Parei Lex. Crit. p. 995. & paulo supra in ipso verbo.
Quæstio profligata, Dissoluta. Sen. de Benefic. 7. & Cic. in præced.

PROFLIGĀTIO, ōnis. f. Cic. in Consol. Profligatio exercitus aut clades.

PROFLIGĀTOR, ōris. m. [illegible] Tacit. 16. Ann. 18. 1. Habebaturque, non ganeo & profligator, ut plerique sua haurientium, sed erudito luxu.

PRŌFLO, [illegible] āre. Idem quod Flare, & flando resolvere. Plin. lib. 34. cap. 9. Massa proflatur in primis: mox in proflatum additur tertia portio æris collectanei, &c.
Taurus immani proflavit turbine flammas. Valer. 7. Argon. 571.
Rivos sanguineos proflans pectore. Stat. 11. Theb. 266.
Proflare pectore somnum. h. e. Flatu quodam pectus somno implere; per translationem. Virg. 9. Æn. 326.
Noctem tartaream proflantem pectore tauri. Valer. 6. Argon. 435. h. e. Ignem & fumum ingentem tenebris & flammis tartareis non absimilem.
Proflare iras, Concitare & vehementer commovere. Plin. lib. 8. cap. 1.

PROFLĀTUS, a, um. Partic. V. Plin. supra. Apul. Met. 7. p. 193. Elmenh. Proflatis naribus, rudivi fortiter.

PROFLĀTUS, ûs. m. [illegible] Ipse proflandi actus. Columel. lib. 5. cap. 9. Æstivo proflatu refrigerentur. [An Perflatu?

PRŌFLUO, xi, xum, pr. c. [illegible] ĕre. Deorsum, sive a longe fluere: & proprie de aqua dicitur. Plaut. Asin. 4. 1. 51.
Quod illa autem simulet quasi gravedo profluat.
Si lacus emissus lapsu & cursu ad mare profluxisset. Cic. 1. de Divin. 100.
Humor profluit. Virg. 4. Georg. 25.
Profluere ab fonte. Varro de L. L. lib. 7. Ab hoc quoque fonte quæ profluant animadvertere est facile.
Profluunt lacrimæ ab oculis. Columel. lib. 6. cap. 7. 33. extr.
Profluit sanguis ex vulnere. Plin. lib 8 cap. 26.
Græcia profluit ore Romano, Græca eloquentia. Lucan. ad Pison. 78.
Cujus ore sermo melle dulcior profluebat. Auctor ad Herenn. lib. 4. 44.
Profluere ad hominum famam, per translationem, pro Delabi & devenire. Cic. pro Cœl. 6. Equidem ut ad me revertar, ab his fontibus profluxi ad hominum famam: & meus hic forensis labor vitæque ratio dimanavit ad existimationem hominum paulo latius commendatione ac judicio meorum.

PRŌFLUENS, entis. [illegible] Partic. Cic. 3. Q. frat. 1. Ego locum æstate umbrosiorem vidi nunquam: permultis locis aquam profluentem, & eam uberem.
Genus orationis liquidum, fusum ac profluens: cui opponitur, Exile, aridum, concisum ac minutum. Cic. 2. de Orat. 159.
Loquacitas perennis & profluens. Cic. 3. de Orat. 185.
Expedita ac profluens celeritas. Cic. de Clar. Orat. 220.
Profluens, subst. pro Flumine. Auctor ad Herenn. lib. 1. 23. Qui parentem necasse judicatus erit, is obvolutus & ligatus culeo, devehatur in profluentem. Cic. 2. de Invent. 149. Deinde est in carcerem deductus, ut ibi esset tantisper, dum culeus, in quem conjectus in profluentem deferretur, compararetur.
Livius tamen adponit Aquam, 1. 4. Pueros in profluentem aquam mitti jubet. [Quod fortassis alias subauditur verbum, estque f.

PROFLUENTUM, i. n. Idem. Jul. Obsequ. de Prodig. cap. 6. Ad Tiberis profluenta descendere.

PROFLUENTER, Adv. [illegible] Abundanter. Cic. 5. Tusc. 53. Ergo omnia profluenter, absolute, prospere: igitur beate.
Compar. Gellius lib. 14. cap. 1. At Phavorinus, &c. latius uti & amœnius, & splendidius, & profluentius exsequebatur.

PROFLUENTIA, æ. f. [illegible] Cic. in Partit. 81. Et hanc oratoriam vim inanis quædam profluentia loquendi. Subaud. Imitatur.

PROFLUUS, a, um. Adj. [illegible] Quod profluit: ut, Profluus amnis, Qui perpetuo fluit. Plin. lib. 19. cap. 4. Columel lib 8. cap. 17 Humilis in duos pedes piscina deprimitur in ea parte litoris, quæ profluo recessu nunquam destituitur.
Flumina proflua in altas silvas. Ovid. 2. de Pont. 1. 39. al. Pascua.

PROFLŬVIUM, i. n. [illegible] Fluxus: ut, Profluvium alvi. Columel. lib. 9. cap. 12.
Profluvium sanguinis. Columel. lib. 6. cap. 26.
Acre profluvium tætri sanguinis. Lucret. lib. 6. 1203.
Profluvium genitale. Plin. lib. 7. cap. 14.
Profluvium mulierum, sive feminarum. Plin. lib 7. cap. 15. De menstruis. Et lib. 34. cap. 12. Feminarum profluvium sistit.
Profluvium genituræ. Plin. lib. 22. cap. 22.
Profluvium narium. Plin. lib. 32. cap. 10.
Inhibere profluvium sanguinis. V. INHIBEO.
Reprimere profluvium sanguinis. Columel. lib. 6. cap. 33.

PROFLUVIUS, a, um. Adj. ut, Profluvia fides. Cæcil. apud Priscian. p. 699.

PRŌFŌREM, fōres, fōret, [illegible] fōre. Profuturum esse. Conjugatur ut Forem. Hor. 1. Epist. 8. 11.
Quæ nocuere sequar, fugiam quæ profore credam. conf. FORUM. quo refertur.

PROFRINGO. ĕre. ut, Inarata profringere. Stat. 10. Theb 507. V. Gronov. Gust. ad Thebaid. p. 408. Al. Profiodunt, vel Perfringunt.

PROFŬGIO, fūgi, fŭgĭtum, pr. c. [ἀποφεύγω, προφεύγω] ĕre. Procul fugere, aut quantum quis possit fugere. Cic. de Senect. 37. Hac itaque amentia quæstione nova perterritus, in Asiam profugit.
Anima profugit. Lucret. lib. 3. 717.
Sin ita sinceris membris ablata profugit.
Profugerunt metu perterriti. Cic. 4 Fam. 12.
Hinc centum triginta septem patresfamilias extorres profugerunt. Cic. 5. Verr. 120.
Ex Ponto Medea quondam profugisse dicitur. Cic. pro Lege Manil 22.
Inanem ex aliquo loco profugere. Cic. 3. Verr 37. Quod si illinc inanis profugissim, tamen, &c. V. INANIS.
Profugere a domino. Cic. de Senect. 47. Libenter vero istinc, tanquam a domino agresti, ac furioso profugi
Profugere domo. Cic. de Clar. Orat. 306. Eodem tempore, quum princeps Academiæ Philo, cum Atheniensium optimatibus, Mithridatico bello domo profugisset, &c.
Pedibus profugere. Cæs. 2. Bell. Civil. 23.
Ex tempestatum periculis. Cic. 7. Verr. 75. Qui ex prædonum insidiis, qui ex tempestatum periculis profugissent, in Sicilia securi ferirentur, quum se jam domum venisse arbitrarentur?
Ad aliquem profugere. Cic. 15. Att. 21.
Ad otium. Cic. 1. Off. 69. Multi autem & sunt & fuerunt, qui eam quam dico tranquillitatem expetentes, a negotiis publicis se removerint, ad otiumque profugerint.
Profugere in exsilium. Cic. pro Domo 86.
Profugio, cum Accusativo. Curt. lib 10. 2. 20. Nec servi quidem uno grege profugiunt dominos. conf. Græv. ad Cic. 10. Att. 8.

PROFŬGUS, a, um. Adj. [φυγάς] Qui longe aliquo fugit, procul a solibus suis vagus, quasi porro fugatus. Sallust in Bell. Catil. cap. 6. Trojani, qui Ænea duce profugi, sedibus incertis vagabantur.
Castra profuga, Profugorum. Claud. de Bell. Get. 298.
Classis profuga. Ovid. 13. Met. 627.
Currus. Ovid. 15. Met. 506.
Pedem profugum referre. Ovid. 15. Epist. 186.
Pudor. Ovid. 4. Epist. 155.
Puppis. Ovid. 5. Trist. 2. 62.
Stirps. Ovid. 2. Fast. 843.
Profugus, cum Genitivo. Plin. lib. 7. cap. 28. Bis ab Annibale captus, bis vinculorum ejus profugus.
Profugus, Qui diversa petit loca, etiam si non fugatus. Unde Hor. 1. Carm. 35. 42. Profugos Scythas appellat, Quod crebro domicilia mutent.

PROFUGIUM, i. n. dicitur quum longe aliquo fugitur, ubi se quis tutum putat. Cic. 1. Tusc. extr. Portum potius paratum nobis & profugium putemus, quo utinam velis passis provehi liceat. De morte.
Exsilium, non supplicium est, sed profugium, portusque supplicii. Cic. pro Cæcin. 100. conf. Idem 5. Fam. 15. & 7. 20. al. Perfugium.

PROFUNDE, PROFUNDITAS. V. post PROFUNDUS.

PRŌFUNDO, fūdi, fūsum, [illegible] ĕre. Effundere, Large fundere.
Profudit. Virgil. H. St. 12. Æn. 154.
Vix ea, quum lacrimas oculis Juturna profudit.
Clamorem. Cic. pro Flacc. 15. Sic sunt expressa ista præclara, quæ recitantur, psephismata, non sententiis, neque auctoritatibus declarata, nec jurejurando constricta, sed porrigenda manu, profundendoque clamore multitudinis concitatæ.
Ignes. Lucret. lib. 6. 209. i. e. Emittere.
Lacrimarum vim profundere Cic. in Somn. Scip. 5. Quem ut vidi, equidem vim lacrimarum profudi.
Lacrimas oculis profundere. Virg 12. Æn. 154.
Quum somnus membra profudit. Lucret. lib. 4. 761.

Odium

Odium profundere in aliquem. Cic. in Pison. 16. Omne odium, inclusum nefariis sensibus impiorum, in me profudistis.
Palmites profundere dicitur vinea, Quum fruticat. Columel. lib. 5. cap. 5.
Res universas. Cic. 4. Acad. 87. Sed ut ad ea quæ clariora sunt veniam, res jam universas profundam.
Sanguinem profundere. Cic. pro Cluent. 8. Sanguinem suum profundere omnem cupit, dummodo profusum hujus ante videat.
Se in aliquem. Cic. 7. Att. 3. Quæ si secus essent, totumque se ille in me profudisset, tamen, &c.
Sonitus profundere. Lucret. lib. 6. 400.
Universum. ut, Nihil est in natura rerum omnium, quod se universum profundat, & quod totum repente evolet. Cic. 2. de Orat. 137.
Vires animi & ingenii profundere, pro Omnes nervos intendere, & omnem ingenii vim applicare. Cic. 5. Att. 15. In qua ego nactus (ut mihi videbar) locum resecandæ libidinis, & coercendæ juventutis, vehemens fui: & omnes profudi vires animi atque ingenii mei.
Vocem. Cic. 2. Tusc. 56. Sed quia in profundenda voce omne corpus intenditur, venitque plaga vehementior.
Voces profudit pectore. Catul. Argon. 62. 202.
Voluptates, quum inclusæ diutius, & prima ætate compressæ & constrictæ fuerunt, subito sese nonnunquam profundunt atque ejiciunt universæ. Cic. pro Cœl. 75.
Profundere, Absolute. [[illegible]] Supra modum insumere. Ter. Adelph. 1. 2. 54.
Profundat, perdat, pereat, nihil ad me attinet. Cic. 5. Verr. 155. Ait, omnia pecunia effici posse: dare, profundere, opponere, si velis vincere.
Profundere, Prodigere, Perdere, cum casu. Cic. in Catil. 2. 10. Patrimonia sua profuderunt, fortunas suas obligurierunt.
Animam profundere. Cic. pro Marcell. 32.
Aquam. Plaut Aul. 2. 4. 29.
Aquam hercle plorat, quum lavat, profundere. i. e. Prodigere, Perdere se dolet.
Laborem profundere & perdere. Cic. 5. Fam. 5.
Sanguinem pro patria. Cic. 2. de Fin. 60.
Spiritum in acie profundere. Val. Max. 6. 3. 3.
Verba profundere ventis. Lucret. lib. 4. 929.
Vitam. Cic. 1. Off 84. Inventi autem multi sunt, qui non modo pecuniam, sed etiam vitam profundere pro patria parati essent.

Profūsus, a, um. Partic [[illegible]] Plin. lib. 11. cap. 41. Mulieri ante septimum mensem profusum lac, inutile.
Fletur super ora profusos. Ovid. 11. Met. 657. al. Refusus.
Lacrimis vultum lavere profusis. Ovid. 9 Met. 679.
Profusus Nilus, Exundans. Plin. lib. 5. cap. 9.
Claustris profusi Caspiadæ. Valer. 6. Argon. 106.
Profusus usque ad. Varro 2. de R. R. cap. 5. Bonis clunibus, cauda profusa usque ad calces, &c. i e. Protensa. conf. Compar.
Profusus, Perditus, ut Lucret. lib. 3. 953.
Sin ea, quæ fructus cunque es, periere profusa.
Profusus, [[illegible]] Supra modum sumptuosus, inquit Festus. Cic. pro Muren. 76. Odit Populus Rom. privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit: non amat profusas epulas, sordes & inhumanitatem multo minus.
Profusa luxuries. Cic. pro Cœl. 57.
Sumptibus profusis vivere. Cic. pro Quint. 93.
Profusus homo. Cic. 3. Verr. 80. Pecuniosus, profusus, perditus.
Perditus ac profusus nepos. Cic. pro Quint. 40.
Profusus sui. Sallust in Bell. Catil. cap. 5. Alieni appetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus. Sic Prodigus cum Genitivo.
Profusa hilaritas, Ingens. Cic. 4. Tuscul. 35. Ut ægritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi, & fugam, lætitia profusam hilaritatem.
Mens profusa, Largitoris. Stat. 3. Silv. 1. 98.
Genus jocandi, non profusum, neque immoderatum, sed ingenuum & facetum. Cic. 1. Off. 103.
Profusus, Abjectus, jacens. Pacuvius, Profusus gemitu murmuro. Festus.
Compar. Cauda profusior. Pallad. 4. 13. conf. Profusus usque ad.
Superl. Suet. Vesp. cap. 7. Comessationes cum profusissimo quoque extendebat.

Profūse, Adv. [[illegible]] Liv. 10. 36. Hæc ipsa minitans, obstitit profuse tendentibus suis in castra.
Compar. Sall. Catil. c. 13. extr. Eò profusius quæstui atque sumptui deditus.
Superl. Suet. Aug cap. 75. Profusissime celebrare festos dies.

Profūsio, ōnis. f. Vitruv. præf. lib. 10. Infinitæ sumptuum profusiones.
Clementiæ profusio. Tertull. de Pœnit. cap 8. pr.
Profusio alvi, Profluvium. Cels. 2. 7.

Profūsor, ōris. m. Tertull. advers. Marcion. 1. 24. Dispensator, non profusor.

Profundus, a, um. Adj. [[illegible]] dictum est quod Porro, id est longe, habeat fundum.
Fornax. Ovid. 2. Met. 229.
Fretum. Senec. Hippol. 12.
Inane. Lucret. lib. 1. 1101.
Mare profundum & immensum. Cic. pro Planc. 15.
Penetrale. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 444.
Pontus. Virg. 5. Æn. 614.
Sinus. Senec. Troade, 6.
Valles. Stat. 10 Theb. 95. de Somni regia loquens.
Profundus, Infernus. ut, Profunda Juno, Proserpina. Claud. de Rapt. Pros 1. 8.
Acheron profundus. V. ACHERON.
Stagna, Inferna. Ovid. ad Liviam, 242.
Tartara. Senec. Hippol. 8.
Profundus, Altus. Virg. 1. Æn 62.
— cæluumque profundum. Idem 4. Ecl. 51. Sic,
Altitudo profunda apud Liv. 38. 23. & Tacit. 2. Ann. 61. pr.
Cæli profundi latus. Valer 7. Argon. 478.
Silvæ. Lucret lib. 5. 42. [Etiam in his exemplis pro Ingenti, immensoque, exponi potest, ut in seqq.
Profundus, sæpe per translationem pro Magno capitur. ut,
Avaritia profunda, Immensa & magna. Sallust. Jugurth [illegible] Inexplebilis, insatiabilis. Sic mox Cupido, Gula, Libido, Venter.
Cædes. Stat. 10. Theb. 851.
Cupido profunda imperii & divitiarum. Sallust. Hist. lib. 4 [illegible] Mithrid. §. 5.
Gula. Suet. Vitell. cap. 7. & 13.
Libido. Sallust. de Rep. ordinanda. Epist. 1. cap. 4. extr.
Mero profundo caluere nubigenæ. Stat. 5. Theb. 262.
Nox. Virg 4. Æn. 26.
Os profundum, Exuberans. Hor. 4. Carm. 2. 7.
Tempestas. Stat. 1. Achil. 45.
Venter. Curt. lib. 10. 2. 26. Profundo ventre devictarum gentium [illegible] circumferentes.
Compar. Solin. c. 26. Numidici ursi villis profundioribus. i. e. Longiore [illegible]
Superl Cic. pro Sext. 93. Divitias in profundissimum libidinum gurgitem profundere.
Cura deorum profundissima. Tertull. 2. [Sic in Thes. Lips. Sed allegatio hæc & seq mendosa est. Dispiciat lector. Nobis enim omnia [illegible] investigare qui licuit?
Pace profundissima florentes. Mamertin. Paneg. Maximian. cap. 14.

Profundum, i. n. [[illegible]] Subst.
Summum & Profundum, contraria. Cic. 3. de Finib 48. Ut qui demersi sunt in aqua, nihilo magis respirare possunt, si non longe absunt a summo, ut jam jamque possint emergere, quam si etiam tum essent in profundo.
Abstrusit Natura veritatem in profundo. Cic. 4. Acad. 32.
Hic non est de mari, [illegible]. H. St.
Putei profundum. Val. Max. 9. 6 2. ext.
Profundum, Mare. ut, Pater profundi, Neptunus. Valer. 2. Argon. [illegible]
Gelidum. Ovid. 18. Epist. 89.
Ionium profundum, pro Mari. Sil. 11. 22.
Latum. Senec. Herc. fur. 11.
Rubrum profundum, Mare Erythræum. Lucan. lib. 8. 853.
Sævum. Sil. lib. 13. 480.
Summum. Ovid. 2. Met. 267.
Corpora Phocarum summo resupina profundo.
Vasto profundo. Sil. 4. 246.
Abjicere in profundum. Cic. 6. Verr. 26.
Jacere se in profundum. V. JACIO.
Jactari indomito profundo. Ovid. 1. Trist. 10. 39.
Mergere multos profundo. Senec. Octav. 6.
Profundum. Plautus Parasitum eleganter, ad Fundum alludens, [illegible] quasi mare quoddam sit, quo omnia sorbeantur & hauriantur [illegible] scribit, Capt. 1. 2. 79.
Profundum vendis tu quidem, haud fundum mihi. [illegible] integrum.
Profundum, absolute, apud Caprum grammaticum significat [illegible] nec injuria, quum eodem sensu Gorges usurpetur. Exemplum [illegible] ex antiquo sermone profert; In profundum, inquit, [illegible] arcam conduntur. h. e. Vel in ventrem mittuntur, vel in [illegible] Turnebo.
Profundum pro Crumena dictum veteribus notat Cujac. Observ. [illegible]
Plur. Profunda montium & silvarum. Tacit. Agric. 25. 2.

Profunde, Adv. Compar. Plin. 8. 42. Qua quis acrior in bibendo [illegible] fundius nares mergit. conf. Prudent. Vincent. 119.

Profunditas, ātis f. Macrob. de Somn. Scip. 1. 6. Corporum [illegible] sunt dimensiones, longitudo, latitudo, profunditas. Idem Saturn. [illegible] Oculus videt cæli profunditatem. V. Cellar. Cur. post. p. 113. [illegible]

Profundātus, a, um. Partic. Plaut. Mil. 3. 3. 44. Casa [illegible] fundata & bene statuta. Sic Taubm. p. 85. al. Probe fundata.

Prōgemmo, [[illegible]] āre. Gemmas trudere. De vinea dicitur Columel lib. 4. cap. 27. Si palmis incipientibus, progemmantibusque, [illegible] immiseris, magnam partem vindemiæ decusseris.

Prōgĕner, ĕri. m. [[illegible]] Progenerum dicit avus, [illegible] virum. Paul. ex Festo. Modestinus in L. 4. §. 6. D de gradibus & [illegible] bus. Socer magnus dicitur Uxoris meæ avus, ego illius sum Progener. Et p. p. Item Prosocrus mihi uxoris meæ avia est, ego illius sum Progener. conf. Tacit. 5. Hist. 9. extr. Senec. Epist. 21.
Progener, Generi pater. Suet. August. cap. 19 Luciique Pauli progeneri sui. [Immo L. iste Paullus Juliam minorem, ex Julia majore & [illegible] pa Augusti neptem, in matrimonio habuit, proindeque generum [illegible]

Prōgĕnĕro, [[illegible]] āre. Generationem [illegible] ducere, Procreare. Plin. lib. 11. cap. 16. Fetus quonam modo [illegible] nerarent, magna inter eruditos & subtilis fuit quæstio.
Aquilæ non progenerant columbam. Hor. 4. Carm 4. 31.
Progenerator. Varro de L. L. lib 8. 22. Non bos ad bovem collatus [illegible] milis? & qui ex his progenerantur inter se vituli? &c.

Progenerātio, ōnis. f. [[illegible]] Plin lib. 8. cap 43. Omnis [illegible] dubio geruli mirifica, arando quoque, sed mularum maxime progeneratione. De asinis.

Prōgĕnies, ēi. f. [[illegible]] Genus atque familia. Cic. 9. Phil. [illegible] Reddita est ei tum a majoribus statua pro vita: quæ multos per [illegible] progeniem ejus honestaret.
Herculis progenies. Nepos 17. 1. 2.
Certa progenies. Seneca Troade, 6.
Dignissima cæli. Stat. 2. Achil. 371.
Egregia progenies virtute. Virg. 7. Æn. 257.
Ferrea. Virg. 2. Georg. 341.
Impia progenies Tantali. Senec. Thyest. 2.
Haud inficianda parenti progenies Phaethon. Ovid. 2. Met. 34.
Magna Jovis. Catul. in Carm. sæcul epigr. 32. 6.
Parva. Virg 1. Georg 413. De corvis.
Prisca. Claud. 1. in Ruff 106.
Regia. Ovid. 11. Met 754.
Vesana. Claud. de Bell Gild. 332.
Viva. Lucret. lib. 2. 617.
Propius abesse ab ortu. & divina progenie. Cic. 1. Tusc. 26.
Dare progeniem vitiosiorem. Hor. 3. Carm. 6. 46.
Duci progeniem. Virg 1. Æn 23.
Progeniem sed enim Trojano a sanguine duci. [illegible]

Digitized by Google

Orbatus progenie. Cic. 1. Tusc. 85.
Terræ progenies. V. TERRA.
Vitis progenies. Columel. lib. 3. cap. 9.

PROGENITOR, V. PROGIGNO.

PRŌGERMINO, [προβλαστάνω] āre. Germen ex se producere. Columel. lib. 4. cap. 10. Putandi autem duo sunt tempora, melius autem (ut ait Mago) vernum, ante quam surculus progerminet. Idem cap. 15. Ne ex propinquo progerminet.

PRŌGERO, gessi, gestum, [ἐκκομίζω, ἀποκομίζω] ĕre. Extra gerere, efferre. Plin. lib. 11. cap. 18. Quum defuncta progeruni, funerantiumque more comitantur exsequias. Colum. lib. 12. cap. 50. Urcei quibus oleum progeritur.

PROGERENS, entis. Partic. Plin. lib. 18. cap. ult. extr. Formicæ vel concursantes, aut ova progerentes.

PROGESTO, āre. Apul. Milef. 6. extr. Sinu serico progestans nucleos.

PROGIGNENDI, V. PROPNIOSEN.

PRŌGIGNO, gĕnui, genitum, [γεννάω] ĕre. Idem quod Gigno, simpl. Procreo. Ovid. 7. Epist. 38.

Te lapis & montes, innataque rupibus altis
Robora, te sævæ progenuere feræ. Cic. 3. Off. 66. Ut enim ceteri ex patribus, sic hic, qui illud lumen progenuit, ea filio est nominandus. Idem 1. de Divin. 128. Atque ut in seminibus vis inest earum rerum, quæ ex his progignuntur, sic in causis conditæ sunt res futuræ.
Progignere novos rerum motus. Lucret. lib. 2. 80.
Terra parens illam progenuit. Virg. 4. Æn. 180.
Progigni, Infinit. passivæ significationis. Lucret. lib. 2. 545.
Unde ea progigni possit concepta, &c.
Hinc prima elementa esse progenita. Apul. de Dogm. Plat. p. 4. Elmenh.

PROGENITUS, a, um. Partic. Pallad. Januar. 15. Arbores ex pomis sponte progenitæ.

PROGENĬTOR, ōris. m. [πρόγονος] Avus. Ovid. 11. Met. 319.
Quid peperisse duos, & dis placuisse duobus,
Et forti genitore, & progenitore Tonanti
Esse satam prodest?

PRŌGNĀRE, Adv. [γνωρίμως] i. e. Aperte, auctore Festo in v. Gnarus.

PROGNARITER, aliud Adv. Audacter, strenue. Plaut. Perf. 4. 4. 39.
Ego scio hercle utrumque velle. o. age, indica prognariter. Lamb.
Prognaviter. V. Non. 2. 625. & 662.

PRŌGNĀTUS, a, um. Adj. [ἔκγονος] a Pronascor, Natus. Ter. Phorm. 1. 2. 65. Bonam, bonis prognatam. Cic. 3. Tusc. 26. Qualis enim tibi ille videtur, Tantalo prognatus, Pelope natus? Plaut. Epid. 1. 1. 33. Tum ille prognatus Theti. Liv. 1. 40. Ut in eadem civitate post centesimum fere annum, quam Romulus, deo prognatus, deus ipse, tenuerit regnum, &c.
A me prognatus, Periphrasis filii. Hor. 1. Serm. 6. 77.
Artes, quas doceat quivis Eques atque Senator
A se prognatos. h. e. Liberos suos.
Ovo prognatus eodem. Hor. 2. Serm. 1. 26.
Pinus prognatæ vertice Pelaco. Catul. Argonaut. 62. 1.
Prognati, Absol. Liberi. Plaut. Amph. 2. 2. 20.
Libertas, salus, vita, res, parentes,
Patria & prognati, tutantur, servantur.

PROGNATIO, ōnis. f. Mart. Capell. 6. Oppidum Diomedis Tydeique prognatione notissimum.

PROGNE, vel PROCNE, es. f. pr. comm. [Πρόκνη] Pandionis Atheniensium regis filia fuit, quæ Tereo Thracum regi matrimonio juncta, ex eo filium Ityn suscepit, quem patri postea comedendum dedit, propter Philomelam sororem ab eo violatam. Ovid. 6. Met. fab. 7 dicit eam fuisse versam in hirundinem, Ityn vero in phasianum: quo in loco tota fabula describitur. V. etiam in dictione TEREUS. Hinc
Hirundinem notat apud Virg. 4. Georg. 15.
Et manibus Progne pectus signata cruentis. conf. Auct. Philomel.
44. Petron. cap. 131. qui priorem corripit;
—testis silvester acdon,
Atque urbana Progne, quæ circum gramina fusæ, &c. Sidon. 2. Epist. 2. Progne inter asseres minuriens.

PROGNŌSIA, æ. f. Idem ac Prognosis seq. Isidor. 12. 7. Nautæ sibi hanc bonam prognosiam facere dicunt.

PROGNŌSIS, is. f. pr. comm. [πρόγνωσις] Prænotio, præscientia, providentia dicitur.

PROGNOSTĬCUS, a, um. Adj. pr. comm. [προγνωστικός] ut, Prognostica prævisio ægritudinum. Isidor. 4. 10. Hinc

PROGNOSTĬCON, i. n. [προγνωστικόν] Rei futuræ signum. A Græco verbo προγινώσκω, quod Præscio, sive præcognosco significat. Unde Hippocratis Prognostica, sive Prænotiones, quibus facile ægrotorum salus morsve a medicis prædici solet. Cic. 2. de Divin. 47. Ea eo quidem loco & prognostica nostra pronuntiabas & genera herbarum. Et 1. de Divin. 13. Atque his rerum præsensionibus prognostica tua referta sunt.
Si prognostica nostra vera sunt. Cic. 15. Att. 16. Equidem etiam pluviam metuo, si prognostica nostra vera sunt; ranæ enim ῥητορεύουσιν.

PROGRAMMA, ătis. n. pr. comm. [Πρόγραμμα] Scriptum in frontispicio. Inscriptio alicujus rei venalis. Tabula pendula publice suspensa ac proposita, in qua edicta scribi consueverant, unde pro Edicto aliquando ponitur. Vulcat. in Avidio Cass. cap. 6. Edici jussit, & programma in parietibus fixit. Cassiod. Var. Epist. 7. 42. Edictale programma. V. Lex. Pitisc.
Apud Dionem & Προγραφή dicitur pro Programmate, ἐκέλευσε διὰ προγραφῆς πᾶσιν ἐνθυμεῖσθαι. In Augusto vide. H. St. i. e. Edicto. Alioqui προγραφή est Proscriptio, ut Sullæ fuit & Triumvirorum. Gloss. Gr. Lat. Προγράμματα, Proscriptum; Προγραφή, Proscriptio.

PROGRASSE, pro Prograxisse, i. e. Indicasse; e κράζω, ἔκραξα. Clamo. V. Lucret. 5. 1158.

PRŌGREDIO, ĕre. ut Progredior veteres dixisse notat Priscian. p. 799.

PRŌGREDIOR, ĕris, gressus sum, [προποδίζω, πρόειμι, προάγω] grĕdi. Ultra ire, procedere. Plaut. Cas. 4. 2. 17.
Sed eccum progreditur cum corona & lampade. Cæs. 4. Bell. Gall. cap. 24. Quum illi aut ex arido, aut paululum in aquam progressi, omnibus membris expediti, &c.
Regredi, & Progredi, opposita. Cic. 1. Off. 33. Atque regredi, quam progredi mallent.
Nihil progredi, Domi se continere. Cic. pro Sext. 75.

Progressus sum ad Inalpinos cum exercitu. Cic. 11. Fam. 4.
Pedetentim progredi. Lucret. lib. 5. 534.
Incessu tacito progredi. Virg. 12. Æn. 219.
Progredi magnis itineribus. Cæs. 2. Bell. Civil. 10.
Duos duntaxat pedes progredi. Cic. 3. de Orat. 183.
Tridui viam progressi, rursus reverterunt. Cæsar 4. Bell. Gall. cap. 4.
Viam multorum dierum progressus. Cic. 1. de Divin. 26. Itaque, ut ex ipso audiebam, persæpe revertit ex itinere, quum jam progressus esset multorum dierum viam.
Progredi obviam alicui. Liv. 7. 10. extr.
Progredi longius, per translationem, pro Sermonem extendere. Cic. 5. Verr. 144. Non dubito, quin vobis satisfecerim, Judices, verumtamen progrediar longius.
Ultra progredi. Cic. 1. Tusc. 17. Ultra quo progrediar, quam ut verisimilia videam, non habeo. Ovid. 1. Fast. 196. De amore.
Vix ultra quo jam progrediatur habet. Cic. 1. de Divin. 25. Divinatio conjectura nititur, ultra quam progredi non potest.
Progredi aliquid. Liv. 31. pr. Jam provideo animo, velut qui proximis litori vadis inducti mare pedibus ingrediuntur, quicquid progredior, in vastiorem me altitudinem ac velut profundum invehi.
Ultra primas litteras paulum aliquid progredi. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Ne digitum quidem progredi; Proverbialis formula, pro Ne minimum quidem. Cic. 4. Acad. 16. Non quæro ea his illa initia mathematicorum, quibus non concessis, digitum progredi non possunt.
Ad omnia progredi. Cic. de Arusp. Resp. 56. Repulsi sunt ii, quos ad omnia progredientes, quos munera contra leges gladiatoria parantes, quos apertissime largientes, non solum alieni; sed etiam sui vicini, tribules, urbani, rustici repulerunt.
De aliquo progredi aliquo. Cic. 6. Verr. 27. Videret quid ageret, de Diodoro quo progrederetur.
In adulationem progredi. Tacit. 3. Ann. 47.
In eum locum progredi, ut, &c. Cic. 3. Verr. 82. Ut perspicuum sit omnibus, nisi tanta acerbitas injuriæ, tanta vis sceleris fuisset, ut Lampsaceni moriendum sibi potius, quam perpetiendum putarent; nunquam illos in eum locum progressuros fuisse, ut vehementius odio libidinis tuæ, quam metu legationis moverentur.
Progressus eo, h. e. Eo pervenit, vel decidit. Cic. 10. Att. 4. Indulgentia videlicet nostra depravatus, eo progressus est, quo non audeo dicere.
Neque eo deducam, aut progredi patiar, ut opera mea manus inter vos conferatis. Cic. Anteq. iret in exil. 20.
Pervenit quoad ferri hominis amentia progredi potest. Cic. 11. Philip. 6.
Quatenus progredi liceat. Cic. de Amicit. 36. Quamobrem id primum videamus, si placet, quatenus amor in amicitia progredi debeat.
Calamitas serpere longius atque progredi dicitur. Cic. Anteq. iret in exsil. 14.
Via progredi. Cic. 2. de Nat. Deor. 81. Alii autem vim participem rationis atque ordinis, tanquam via progredientem. De natura.
Philosophia progreditur rationibus. Cic. 4. Acad. 27. Ipsa philosophia, quæ rationibus progredi debet, quem habebit exitum?
Progredi, [προκόπτειν] Proficere. Quod & Progressus facere dicitur, ut Suis viribus sine adminiculo progredi. Quintil. lib. 2. cap. 6.
In virtute procedere & progredi. Cic. 4. de Finib. 64.

PRŌGRĔDIENS, entis. [προϊών] Partic. Cic. 3. Tusc. 54. Sensim enim & pedetentim progrediens extenuatur dolor. Idem de Senect. 45.
Ætate progrediente, h. e. In ipso ætatis cursu. Cic. 5. de Finib. 41. Natura corpus quidem hominis sic genuit & formavit, ut alia in primo ortu perficeret, alia progrediente ætate fingeret.
Usus progrediens. Cic. 1. de Finib. 69. Quum autem usus progrediens familiaritatem effecerit, tum amorem efflorescere tantum.

PROGRESSUS, a, um. aliud Partic. [προβάς] Cic. de Senect. 33. Nisi forte adolescentes pueritiam, paululum ætate progressi adolescentiam debeant requirere.
Ex hac domo progressa ista mulier de veneni celeritate dicere audebit? Cic. pro Cœl. 60.
Intra jactum teli progressus. Virg. 11. Æn. 603.
Compar. Tertull. de Anima cap. 31. Ut anima progressior reverteretur mille post annos.

PROGRESSIO, ōnis. f. [προκοπή] Cic. 1. Off. 14. Quæ & ingenii bonitate multi assequuntur, & progressione dicendi.
Progressio ad virtutem. Cic. 1. Acad. 20. In qua quod inchoatum est, neque perfectum, progressio quædam ad virtutem appellatur.
Origo & progressio virtutum. Cic. 4. de Finib. 17. Atque ab iis initiis profecti, omnium virtutum & originem & progressionem persecuti sunt.

PROGRESSUS, ūs. m. [προποδισμός] Processus, progressio.
Audivi Cæsarem primo progressu in castrum Truentinum venisse. Cic. 8. Att. 18.
Progressus & regressus quieque errantium stellarum constantes & rati. Cic. 2. de Nat. Deor. 52.
Arcere a progressu, & a reditu refrenare. Cic. 11. Philip. 4.
Antecessio & progressus. Cic. 1. Off. 11. Homo autem quoniam rationis est particeps, consequentia cernit, causas rerum videt, earumque progressus & quasi antecessiones non ignorat. i. e. Futuros exitus, & quo res progrediatur & tendat.
Progressus temporis & ætatis, ut dicitur Processus ætatis & temporis H. St.
Ætatis progressus. Cic. 5. Philip. 47. C. Cæsar ineunte ætate docuit ab excellenti eximiaque virtute, progressum ætatis exspectari non oportere.
Facere progressum in studiis, quod Plin. Jun. Profectum facere dicit. Cic. 4. Tusc. 44. Philosophiæ ipsius principes nunquam in suis studiis tantos progressus sine flagranti cupiditate facere potuissent.
Habere progressum in Stoicis, Idem. Cic. 1. de Nat. Deor. 15. Lucilius Balbus, qui tantos progressus habebat in Stoicis. Gallice. *Qui avoit tant profité.*

PROGYMNASTES, i. m. vel potius PROGYMNASTAS, æ. m. [προγυμναστής] Præexercitor. Qui docet, vel qui una cum aliquo exercetur. Senec. Epist. 83. Minimum exercitationi corporis datum: & hoc nomine ago gratias senectuti, non magno mihi constat: quum me movi, lassus sum. Hic autem est exercitationis, etiam fortissimæ, finis. Progymnastas meos quæris: unus mihi sufficit, Earinus, puer, ut scis, amabilis, sed mutabitur: jam aliquem teneriorem quæro: jam vix illum assequor currentem, & intra paucissimos dies non potero.

PROGYMNASMA, ătis. n. [προγύμνασμα] pl. Progymnasmata Latine dici possunt Præexercitamenta, vel præexercitationes. V. Aphthonii opusculum, quod hoc nomine inscripsit.

PROH, [ὦ] Interjectio. V. PRO.

PRŎHĬBEO, ui, itum, [κωλύω, ἀπείργω, διείργω, ἐμποδίζω, [illegible], εἴργω, κωλύειν, ἐπέχω, [illegible]] ēre. ex Pro & Habeo compositum; Vetare, seu impedire, ne quid fiat aut incipiatur. Virg. 1. Æn. 544.
Quod genus hoc hominum: quæve hunc tam barbara morem
Permittit patria? hospitio prohibemur arenæ. Ter. Andr. 3.3.16.
Si eveniat, quod di prohibeant, discessio.
Prohibere minaciter. V. MINACITER.
Prohiberi & Impediri. Cic. 4. Verr. 156. Qui quum a Prætore prohiberentur, a quatuor Quæstoribus impedirentur, omnium minas, atque omnia pericula præ salute sua levia duxerunt.
Coram aliquid facere prohiberi. Cic. ad Octav. Ter. Heaut. 3. 3. 12.
Multa fert libido, ea prohibet facere tua præsentia.
Prohibentur adire ad filios suos. Cic. 7. Verr. 117.
Lacrimæ dolorque prohibent loqui. Ovid 9. Met. 328.
Prohibere peregrinos oti urbe. Cic. 3. Off. 4. Male etiam qui peregrinos urbibus uti prohibent, eosque exterminant.
Prohibere ne. Cic. 1. Verr. 33. Daturus es huic crimini, quod & potuisti prohibere ne fieret, & debuisti?
Prohibet nihil, quo minus. Columel. lib. 2. cap. 4. Nihil prohibet, quo minus mense Julio vervacta subigantur.
Prohibere & vetare quin. Plaut. Curc. 1. 2. 33.
Accessum prohibere. Ovid 14. Met. 636. —pomaria claudit
Intus & accessus prohibet refugitque viriles. V. ACCEDO.
Aditum prohibere. V. ADEO, ire.
Dolorem dentium prohibet, Occurrit dentium dolori, impedit ne oriatur, arcet. Plin. lib. 20. cap. 7.
Motus & conatus alicujus prohibere. Cic. 2. in Catil. 26.
Nefas. Virg. 5. Æn. 197. Et prohibete nefas.
Accusativo & Ablativo cum præpositione jungitur. Cæsar 1. Bell. Gall. cap. 11. Cæsarem certiorem faciunt, sese, depopulatis agris, non facile ab oppidis vim hostium prohibere. Virg. 1. Æn. 529.
— prohibe infandos a navibus ignes.
A conviciis alicujus aliquem prohibere. Cæsar 1. Bell. Civil. 23.
Ab injuria aliquem. Sallust. Jugurth. cap. 107. pr. Ab injuria Maurum prohibet. [i. e. Protegit, tuetur.
Ab insula procul prædones prohibere, & Intra insulam accipere, contraria. Cic. 6. Verr. 144.
A periculo Rempub. Cic. pro Lege Manil. 19.
Vim prohibere a se. Plaut. Capt. 4. 2. 24.
A pugna prohibent hostem tempestates. Cæs. 4. Bell. Gall. 34.
Periculo non prohiberi. Cic. 4. Verr. 14. Quum videretis nulla vi retineri, nullo periculo prohiberi posse, &c.
Calamitate prohibere, Cum ellipsi Præp. V. infra, Rixis Bacchum.
Detrimento aliquem prohibere. Auctor ad Herenn. lib. 2. 27.
Rixis Bacchum. Hor. 1. Carm 27. 4. Hypallage, quasi diceret, Prohibete rixas a Baccho: vel proprie & usitato more loquutus est. Sic enim Cic. pro Lege Manil. 18. Erit igitur humanitatis vestræ, magnum eorum civium numerum calamitate prohibere. Lambin.
Servitio. Liv. 1. 39. extr. Ob unicam nobilitatem ab regiua Ro. prohibitam ferunt servitio.
Prohiberi commeatu, aqua, &c. h. e. Detineri, quo minus aquam, commeatum, & alia necessaria habere possimus. Cic. 12. Fam. 15.
Aditu prohibere. Cic. 4 Att. 3. Qui erant mecum, facile operas aditu prohibuerunt. Ovid. 12. Met 66.
— prohibent aditu, litusque tuentur Troes.
Agricultura prohiberi. Cæsar 4. Bell Gall. cap. 1.
Cibo prohiberi & tecto. Cic. 5. Verr. 60.
Domo prohibere. Ter. Phorm. 2. 3. 78.
Exitu prohibere. Cic. 9. Att. 14.
Fuga. Cic 9 Att. 12. Populi Romani exercitus Cn. Pompejum circumsidet, fossa & vallo septum tenet, fuga prohibet.
Itinere. Cæs. 1. Bell. Gall. cap. 7.
Ludo inani prohibere animos instabiles. Virg. 4. Georg. 105. De apibus.
Potione prohibere per triduum. Columel. lib. 6. cap. 7.
Provincia aliquem. Cic. 10. Fam. 25.
Sepultura aliquem. Auctor ad Heren. lib. 4. 14.
Voce prohibere aliquem, Impedire ne quis loquatur. Cic. pro Ligar. 13. Id ne impetremus, pugnabis, & in nostrum fletum irrumpes, & nos jacentes ad pedes supplicum voce prohibebis?
Urbe prohibere aliquem. Ovid. 15. Met. 600.
Prohibere, Dativo & Accusativo junctum. Plaut. Curc. 5. 2. 7.
— obsecro parentesne meos mihi prohibeas? Idem Mil. 3. 1. 105.

PROHIBESSO, is, it, antique pro Prohibeam, as, at. Plaut. Pseud. 1. 1. 12. Id te Juppiter prohibessit. Cato R. R. cap. 141. Uti in morbo visos, invisosque, viduertatem, vastitudinemque, calamitates, intemperiasque prohibessis, defendas, averruncesque.

PROHIBENS, entis. Partic. [ἀπείργων] ut, Lex naturæ recta imperans, prohibensque contraria. Cic. 1. de Nat. Deor. 36.
Egredi deo prohibente. Tibul. lib. 1. 3. 22.
Populo prohibente. Ovid. 15. Met. 610.
Vento prohibente reverti. Ovid. 21. Epist. 227.

PROHIBENDUS, a, um. Partic. Columel. 6. 7. Sed prohibendus erit bos potione. Cic. 1. Off. 25. Prohibenda maxime est ira in puniendo.

PROHIBITUS, a, um. Partic. Cic. 5. Verr. 6. Equitem Romanum scitote biduum cibo tectoque prohibitum.

PROHIBITIO, ōnis. f. Quintil 9. 2. Prohibitio sceleris. conf. Tertull. de Monog. cap. 9. Arnob 2. Et Ulpian. l. 8. ff. de Pœnis.

PROHIBITOR, ōris. m. Apul. de Deo Socr p. 12. Elmenh. Socrates nullo adhortatore unquam indigebat, at vero prohibitore nonnunquam. conf. Ammian. 24. 15. Et Arnob. 7.

PROHIBITRIX, īcis. f. Marcian. lib. 2. ff. de leg. Lex est prohibitrix non faciendorum.

PROHIBITŌRIUS, a, um. Adj ut, Avis prohibitoria, apud Plin. lib 10 c 14. Edictum prohibitorium. Paulus in l. Mutus & surdus. D. de procur. Quia hoc edictum prohibitorium est.
Interdictum prohibitorium. Ulpian. in l. Ait prætor. D. de arbor. cæd. & in l. certum. D. de confess.

PROHINC, Proinde, Igitur. Apul. Met. 3. p. 131. Elmenh. Prohinc [illegible] meritis veritas eruenda. Idem lib 5. pr. Prohinc cubiculo te refer [illegible]

PRŎJICIO, jēci, jectum, [ἀπορρίπτω, [illegible], [illegible], [illegible]] ĕre. Porro jacere. Virg. 6. Æn. 835.
Projice tela manu. Ovid. 21. Epist. 265.
Projicit ipse suas deducta fronte coronas.
Ante pedes projicere aliquid. Virg. 5. Æn. 673.
In altum projicere. Cato apud Gellium lib 4. cap. 17.
In exsilium projici Cic. Anteq. iret. in exsil. 30.
Foras projicere. Cic. 2. in Catil. 2. Quæ quidem lætari mihi videtur, quod tantam pestem evomuerit, forasque projecerit.
Diogenes projici se jussit inhumatum. Cic. 1. Tusc. 104. [h. e. [illegible] vulgo, seu temere, & insepultum relinqui.
Ampullas projicere & sesquipedalia verba. Hor. in Arte Poet. 97. [illegible] Irata verba, inflata, grandia: emittere orationem tumidam. [illegible] enim ampullas vocamus quasi inflata vasa.
Abjicere, Vide in meis Schediasmatis. H. St. Est lib. 1. 19. p. [illegible] auctor. V. AMPULLA.
Arma projicere. Cæs. 3. Bell. Civil. 98. Hirt. Bell. Gall. 8. 29.
Aurum projicere. Hor. 2. Serm. 3. 100.
Animae projicere. Virg 6. Æn. 436. Quasi rem vilem, inquit Servius
Diem projicere, Oppetere mortem. Stat. 1. Theb. 317.
Ille tamen superis æterna piacula solvit,
Projecitque diem, nec jam amplius æthere nostro
Vescitur.
Fructus amoris projicere, A se rejicere. Catul. in Camerium, epigr. [illegible]
Libertatem suam. Cic. pro Rabir. Post. 33.
Se projicere. Cic. 9. Att 6. Tuas nunc epistolas a primo lego. [illegible] paulum recreant, primæ monent & rogant, ne me projiciam. [illegible] Despondeam animum. [Immo Periculo me ultro objiciam.
Virtutem patriam projicere. Cæs. 2. Bell. Gall. 15.
Vitam. Lucan 4. 516.
Vitam projeci, comites, totusque futuræ
Mortis agor stimulis.
Amor lucis projectus. Sil. lib. 10. 42.
Per medios agitur, projecto lucis amore,
Annibalem lustrans Paulus.
Pudore projecto loquar tua facta. Ovid. 6. Met. 545.
Artus strato projecerat. Valer. 7. Argon. 171.
Se ad pedes alicujus projicere. Humilitatis signum. Cic. pro Sext. [illegible] inquam, pro meo capite ad pedes lenonis impurissimi projecit [illegible]
Sese super amicum exanimem. Virg. 9. Æn. 44.
Se ex navi. Cæs. 4. Bell. Gall. 25.
Se ex urbe, Subtrahere. Cic. 4. Philip.
Se in forum, Proripere. Liv. 2. 23.
Se in judicium. Cic. pro Cœl. 21. Hoc ex genere si qui se in hoc [illegible] forte projecerint, excluditote eorum cupiditatem, judices, [illegible] vestra. [i. e. In periculum hujus judicii se dederit.
Se in muliebres fletus. Liv. 25. 37.
Se projicit libido ac proripit. Cic. 2. de Finib. 73. Quod si [illegible] libido se non proripiet ac projiciet, aut occultationis propria, aut impunitate, aut licentia?
Lacrimas projicere, pro Effundere. Cæs. Bell. Alex. 24.
Rem projicere viliore pretio, i. e. Vendere tam vili pretio, [illegible] projicere & abjicere videamur. Ulpian. in. l. Si pignora. D. de [illegible] V. ABJICERE.
Tectum projicitur, pro Extenditur. Cic. in Topic 24. [illegible] Scævola id solum esse ambitus ædium dixerit, quantum parietis communis tegendi causa tectum projiceretur. conf. in Partic. PROJECTUS.
Projicere, inquit Nonius 2. 712. Effundere, honeste positum [illegible] lib. 4. Tum postquam apud Æginos, ac Perusinos ejus facti [illegible] projecit.
Puer projectus, dicitur Expositus. Plaut. Cist. 1. 1. 5.
Nam illam ego olim, quæ hinc flens abiit, parvulam
Puellam projectam ex angiportu sustuli. conf. 1. 3. 19.
Proicere apud Poetas sæpe legitur. V. Drakenb. ad Sil. 9. 538.

PRŌJECTUS, a, um. [ἀπερριμμένος, [illegible]] Partic. Columel. lib. [illegible] cap. 2. Quia ignoretur ubi projectum jaceat quod desideratur.
Cibum projectum odorari. Hor. Epod. 6. 10.
Simonides, ignotum quendam projectum mortuum quum vidisset [illegible] mavit. Cic. 1. de Divin. 56.
Ex naufragio ad saxa projectus. Cic. 12. Philip. 19. Qui ex [illegible] luculenti patrimonii ad hæc Antoniana saxa projectus est.
In pulvere projectus. Valer. 4. Argon 268.
Sternitur & toto projectus corpore terræ. Virg. 11. Æn. 87.
Cadavera projecta. Varr. de L. L. lib 4. 5.
Corpus projectum. Lucret. lib. 3. 895.
Enses projectos reddidit. Lucan. lib 9. 26.
In antro viridi projectus, Extensus jacens. Virg. 1. Ecl. 76.
Eam projectæ claro cum lumine Chelæ. Cic. in Arat. 123.
In æquor projectus, In periculum navigationis conjectus. Ovid. 2. de Pont. 7. 57.
Vineæ projectæ humi. Columel. lib. de Arborib cap 4.
Projectus, [[illegible]] Extensus. Cic. 1. de Orat. 128. [illegible] procerius projectum, quasi quoddam telum orationis.
Insula projecta. Cic. 6. Verr. 119. Quarum una est ea, quam diximus, [illegible] quæ duobus portubus cincta, in utriusque portus ostium aditumque projecta est.
Urbs projecta in altum. Cic 6. Verr. 21.
Projecta, Partes sunt domus prominentes, qualia sunt meniana, & [illegible] pensilia: unde aspectus est nobis in vicos & plateas. Budæus.
Audacia projecta atque eminens. Cic. pro Cluent. 183. Quod [illegible] ad fraudem callidi sunt, non tantum audent, quantum excogitant [illegible] illi, quorum eminet audacia atque projecta est, a consiliis malitiæ deseruntur. Sic, Projecta cupiditas, apud eundem pro Domo 115.
Projectus ad audendum. Cic. 9. Verr. 2. Est idem Verres, qui fuit semper ut ad audendum projectus, sic paratus ad audiendum præsto est.
Gens ad libidinem projectissima. Tacit. 5. Hist. 5. 3. de Judæis. Projectus

Digitized by Google

Projectas ac proditas ad inconsultam atque improvidam pugnam legiones, dixit Livius.

Projectum, pro Contempto & vili. Tacit. 1. Ann. 42. An cives, quibus jam projecta Senatus auctoritas?

PRŌJECTE, Adv. Tertull. de Pudic. cap. 13. Apostolus vero eam scelera-tam libidinem tam projecte ignovisset.

PROJECTIO, ōnis. f. [illegible] Cic. in Orat. 59. Brachii projectio in contentionibus, contractio in remissis. [Imo Contentioribus.

PROJECTUS, ûs. m. [προβολή] Ipsa projectio. Plin. lib. 17. cap. 12. Omnium, quæ projectu frondis ita defenduntur, ut per ipsas non defluant imbres, stilla sæva est. Subaud. Arborum.

Corporis projectus immanis. Lucret. lib. 3. 1000.

PROJECTŪRA, æ. f. [προβολή] Projecturæ Vitruvio sunt Prominentiæ, & velut supercilia quædam parietum arcendis stillicidiis inventa: fabri *larmieres* appellant & *entablamenta*. Quanquam etiam proprio nomine Coronæ vocentur: sive structura, sive intestino opere constent. Vitruv. lib. 2. c. 8. extr. Summis parietibus structura testacea sub tegula subjiciatur altitudine circiter sesquipedali: habeatque projecturas coronarum. Ita vitari poterunt quæ solent in iis fieri vitia. Budæus. conf. Hotoman. Respons. Amic. 0. 30.

PROJECTĪTIUS, a, um. Adj. Qui projectus nutritur. Plaut. Cist. 1. 3. 43. ibid. arg. 6.

Lemnique natam despondit adolescentulo

Amore capto illius projectitiæ. Ammian. ep. 37. Salutat te Palladius projectitius.

PROJECTĪBILIS, e. Adj. Vet. Interp. Iren. 1. 34. Serpens projectibilis.

PROJECTŌRIUS, a, um. Adj. Macer. 4. 1.

Herbæ totius est projectoris virtus. Theod. Priscian. de Diæt. cap. 15. Vim projectoriam participare.

PROJECTO, [illegible] āre. Frequentativ. Frequenter projicere.

Projectare aliquem probris, Injuriis afficere. Plaut. Bacch. 3. 6. 18. Tuis me projectas probris. al. Prolectas, i. e. Provocas.

PRŌIN, Adj. [διὰ τοῦτο] Propterea, ideo, propter hoc. Ter. Eun. 1. 1. 11.

Proin tu, dum est tempus, etiam atque etiam cogita. Idem And. 2. 4. 5.

Orationem speret invenisse se,

Qua differat te: proin face, apud te ut sies.

PRŌINDE, aliud Adv. [διὰ ταῦτα, ὥσπερ] Idem significans. Ter. And. 4. 2. 24.

Proinde hinc vos amolimini: nam mi impedimento estis. Liv. lib. 1. 9. Satis scire, origini Romanæ & deos affuisse, & non defuturam virtutem: proinde ne gravarentur, homines cum hominibus sanguinem & & genus miscere. Plaut. Amph. 1. 1. 59.

Proinde isti licet faciant quos volent Consules. Cic. 9. Att. 9.

Proinde bono animo sis. Cic. 1. Att. 8.

Proinde fac magnum animum habeas. Cic. 12. Fam. 6.

Proinde, si sapis vide. Cic. 4. Verr. 70.

Proinde si qui sunt, qui, &c. Cic. 7. Verr. 182.

Proinde, [ὁμοίως] pro Adverbio similitudinis aliquando ponitur, eandemque significationem habere videtur cum Perinde. Columel. lib. 11. cap. 52. Itaque nonnulli gustu explorare maturitatem tentaverunt, ut sive dulcis esset sapor uvæ, sive acidus, proinde æstimarent [imo Gl L.G.

Et proinde diligenter ab utroque conservata sunt. Cic. 10. Fam. Epist. ult.

Proinde ac. Lucret. lib. 3. 1048.

Scipiades belli fulmen, Carthaginis horror

Ossa dedit terræ, proinde ac famul improbus esset. I. e. Tanquam, proinde ac si. Est autem duarum syllabarum. h. l.

Proinde ac debeat. Varr. de L. L. lib. 9. ad fin.

Proinde ac si. Nepos 6. 2. 2. Tacit. 10. Ann. 60. Decretaque eorum proinde haberi jusserat, ac si magistratus Romani constituissent. De Augusto loquitur.

Proinde quasi. Ter. Phorm. 2. 3. 35.

Proinde expiscare, quasi non nosses. Cic. pro Domo 31. Proinde, quasi isti aut de Cn. Pompejo aliter, atque ego existimo, sentiant, &c.

Proinde ut. Varr. de L. L. 5. 7. Plaut. Amph. 3. 3. 18.

Recte loquere, & proinde, diligentem ut uxorem decet. Ibid. 27.

— hæc curata sint

Fac sis, proinde adeo ut me velle intelligis.

PRŌLĀBOR, ēris, lapsus sum, [προολισθαίνω] labi. Ultra labi. Cic. 2. de Nat. Deor. 113.

At Canis ad caudam serpens prolabitur Argo. Ex Poeta.

Prolapsus cecidit. Liv. 5. 21. extr.

Prolabi in caput. Liv. 27. 32. Equus pilo trajectus, quum prolapsum in caput regem effudisset. Vetus codex habet Per caput. [An Prolapsus?

Prolabi ex arbore. Plin. lib. 27. 8. Et apud Liv. lib. 27. 27. Prolabi ex equo.

Matris prolapsus ab alvo. Ovid. in Ibin, 223.

Prolabi cupiditate. Cic. 1. Att. 14. Aiebant, qui de Censoribus conduxerunt, questi sunt in senatu, se cupiditate prolapsos, nimium magno conduxisse.

Prolabi timore. Cic. pro Quint. 77. Fore uti permultis in rebus timore prolaberer.

Prolabi in misericordiam. Liv. 30. 12.

Prolabi longius, Digredi ab instituto. Cic. pro Cæcin. 101. Non me præterit, Recuperatores, tametsi de hoc jure multa prætereo, tamen me longius prolapsum esse, quam ratio vestri judicii postulavit.

PROLAPSUS, a, um. Partic. [illegible] ut,

Equus prolapsus. Propert. lib. 4. 1. 94.

Pergama prolapsa. Virg. 2. Æn. 555.

Juventus prolapsa, In malos mores devoluta. Cic. 2. de Divin. 5. His præsertim moribus atque temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus refrenanda atque coercenda sit.

Libido prolapsa huc, ut. Cic. pro Cœl. 47. Huc unius mulieris libidinem esse prolapsam, ut ea, non modo solitudinem ac tenebras, atque hæc flagitiorum tegumenta, non quæret.

Verbo prolapsum ab aliqua cupiditate. Cic. pro Pont. 18.

PROLAPSIO, ōnis. f. [illegible] Cic. pro Cœl. 41. Et interdum multas vias adolescentiæ lubricas ostendit, quibus illa insistere, aut ingredi sine casu aliquo aut prolapsione vix posset.

PROLATIO, PROLATIVUS, V. PROFERO.

PRŌLĀTO, [illegible] āre. ex Pro, & Latus adjectivo compositum; Idem quod Dilatare.

Agros prolatare. Tacit. 2. Hist. 78. 5.

Rem rusticam prolatare. Columel. in præfat. lib 1. Largius tamen condidere quam nos, quibus, diuturna permittente pace, prolatare licuit rem rusticam. I. e. Ampliorem facere.

Vitam prolatare. Tacit. 11. Ann. 37. Interim Messalina Lucullianis in hortis prolatare vitam. I. e. Producere, prorogare.

Prolatare, Porrotenus latius facere, & amplificare. Lucret. lib. 1. 982.

Effugiumque fugæ prolatet copia semper. I. e. Fiet ut spatii infinitas perpetuum telo effugiendi atque evolandi locum præbeat. Lambin.

Prolatare ad tempus relatum, Proferre, Differre, Protrahere. Cic. 4. in Catil. 6. Id opprimi sustentando ac prolatando nullo pacto potest. Sic Liv. 21. 5. Prolatandum ratus. [Et hac in significatione videtur, non a Pro & Latus Adj. Verum a Prolatus Partic. & Profero arcessendum.

Diem prolatare. Sil. 3. 142. Sallust. in Catil. 43. Cethegus semper querebatur de ignavia sociorum: illos, dubitando, & dies prolatando, magnas opportunitates corrumpere. Ubi V. Cort.

Diem ex die prolatare. Tacit. 6. Ann. 42. 6.

PROLATĀTUS, a, um. Partic. [illegible] ut,

Bellum prolatatum. Tacit. 10. Ann. 32. Prolatatum inter Parthos Romanosque de obtinenda Armenia bellum acriter sumitur.

PROLATATIO, ōnis. f. [illegible] Tacit. 3. Hist. 82. 3. Sed omnem prolatationem ut inimicam victoriæ suspectabant.

PROLĀTUS, &c. V. PROFERO.

PROLECTABILIS, PROLECTATUS, PROLECTIBILIS, PROLECTO, V. PROLICIO.

PRŌLEPSIS, is. f. [πρόληψις] dici potest Latine Præsumptio: ἀπὸ τοῦ προλαμβάνειν, hoc est a Præsumo. Schema est Rhetoricum, fitque in oratione, quum id quod in adversarii aut judicis opinione esse aut fore arbitremur contrarium nobis, præoccupamus dicere, & ratione dissolvere. V. PRÆSUMPTIO, & Voss. Inst. Or. 5. 11. 6.

Diomedi p. 438. Est cum id quod posterius accidit, ante tempus adscribitur. ut Virg. 1. Æn. pr.

Italiam fato profugus Lavinaque venit

Litora. Cum enim in Italiam veniret Æneas Lavinium non erat conditum. V. Gell. 10. 16.

Item, Præcepta mente opinio. Cic. 1. de Nat. Deor. 43. Quæ est enim gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quandam deorum, quam appellat πρόληψιν Epicurus, id est anteceptam animo rei quandam informationem.

De Prolepsi Grammatica, V. Grammaticos, & Voss. ibid.

PRŌLES, is. f. [illegible] Progenies; a Pro & Oleo, id est cresco. Colum. lib. 7. cap. 6. 7. de caprino pecore, Parit autem, si est generosa proles, frequenter duos, nonnunquam trigeminos. Quintil. lib. 8. cap. 3. Proles ducenda, tragicum. Cic. 2. de Nat. Deor. 159. de Sæculo ferreo.

Ferrea tum vero proles exorta repente est.

Proles & Soboles, verba a Cicerone non evitata, ut ipse testatur lib. 3. de Orat. 151. Neque illud fugerim dicere, ut Cœlius, Qua tempestate Pœnus in Italiam venit, nec Prolem aut Sobolem, aut Effari, aut Nuncupari.

Tuta diu volucrum proles, tum denique cæsa est. Ovid. 1. Fast. 449.

Olivæ proles. Virg. 2. Georg. 2.

Hominum futurorum. Cic. in Somn. Scip. 16.

Virûm prole felix urbs. Virg. 6. Æn. 784.

Achilles Thetidis proles. V. ACHILLES.

Degener. Senec. Agamemn. 6.

Duellica equorum. Lucret. lib. 2. 660. Alii legunt Bellica.

Effera. Lucret. lib. 2. 604.

Felix. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 370.

Fœda. Senec. Med. 7.

Generosa. Sen. Œdip. 110.

Ignara parentis. Ovid. 2. Met. 496.

Incerta. Senec. Thyest. 4.

Inclita. Senec. Medea, 7.

Mascula rusticorum militum. Hor. 3. Carm. 6. 38.

Nova. Lucret. lib. 1. 260.

Postuma. Virg. 6. Æn. 763.

Præclara. Valer. 2. Argon. 149.

Pulcherrima. Virg. 6. Æn. 648.

Scelerata. Ovid. 1. Met. 127.

Virilis. Virg. 7. Æn. 50.

Agnoscere ambiguam prolem. Virg. 3. Æn. 180.

Creata prolem sine matre. Ovid. 2. Met. 553.

Describunto equitum, peditumque prolem. Cic. 3. de Legib. 7.

Dare geminam. Virg. 1. Æn. 278.

Eniti gemellam. Ovid. 9. Met. 450.

Procudere prolem propagando. Lucret. lib. 5. 854.

Parentem facere pulchra prole. Virg. 1. Æn. 79. I. e. Parere marito.

Producere prolem teneram a nido in aera. Ovid. 8. Met. 214.

Propagare prolem. Lucret. lib. 2. 996.

Privignasque rogat proles. Columel. 10. 163.

De Testiculis Arnob. lib. 5. Circumjectæ prolibus membranulæ. Idem lib. 7. Polimina sunt ea, quæ nos proles verecundius dicimus.

PRŌLĒTĀRIUS, a, um. Adj. [illegible] a Prole dictum est. Proletarii dicti sunt Qui in plebe Romana pauperrimi erant, & non amplius quam mille & quingentos æris in censum deferebant, ut ait Nonius 2. 666. Ennius Annalibus, Proletarii, ut publicitus, scutisque ferrique ornatus. Rursus Nonius 1. 340. Proletarii dicti sunt plebeji, qui nihil Reip. exhibeant, sed tantum prolem sufficiant. V. Gell. lib. 16. cap. 10. Festus, Proletarium, capite censum dictum ait, quod his civitas constet, quasi proles progenie: iidem & proletanei. Alex. ab Alex. lib. 6. cap. 2. Etiam proletarios & capite censos quandoque munera fecisse, & Reip. operam navasse comperimus.

Proletarius sermo. Plaut. Mil. 3. 1. 175. I. e. Vilis & plebejus.

Proletarii dicebantur homines inopes, & nullo censu in classes redacti. Hoc verbum eleganter usurpavit Bud. pro iis qui nulla animi dote, nulla ingenii ac civilis prudentiæ facultate censentur, & commendabiles sunt. conf. Lex. Pitisc.

PRŌLĪBO, [προσπένδω] āre. Ante libare. Plin. lib. 35. cap. 12. In sacris quidem etiam inter has opes non myrrhinis crystallinisve, sed fictilibus prolibatur simpulis. Idem lib. 28. cap. 4. Alii e tribus puteis pari mensura aquas miscent, & prolibant novo fictili.

PROLICIO, lexi, lectum, [ἐφέλκω] ĕre. Ex Pro & Lacio. Inducere. Antiquum. Plaut. Curc. 1. 2. 2.

Ejus amor cupidam huc me per tenebras prolicit.

PROLECTO, [ἐπάγω] āre. Frequent. Illectare significat. Cic. pro Flacc. 18. Egentes, & leves spe largitionis, & viatico publico, privata etiam benignitate prolectat. Vitruv. procem. lib. 5. Versuum distincta pronunciatio prolectando sensus legentium, perducit sine offensa ad summam scriptorum terminationem. Apul. Apol. p. 531. Elmenh. Nullam mihi causam fuisse Pudentillam veneficiis ad nuptias prolectandi.

PROLECTANS, antis. Partic. Apul. lib. 5. Met. pr. Prolectante studio pulcherrimæ visionis. Ibid. p. 162. Elmenh. Sedatæ lacrimæ postliminio redeunt, prolectante gaudio.

PROLECTĀTUS, a, um. Partic. Mart. Capell. 8. Nuptialis gratiæ nomine prolectatus.

PROLECTIBILIS, e. Adj. Quod proliciendi incitandique vim habet. Sidon. ad Vectionem, Nemo ita naturæ firmæ est, ut prolectibilibus careat occultis. al. Prolectabilibus rectius. Tribuitur & Fello.

PRŌLIQUEO, vel PROLICEO, ēre. Gloss. Isidor. Emanare. Ubi laudatur Varro. Demum ubi proliceat dulcis unda.

PRŌLIQUO, āre. Virdung. Carm. Melleas voceaore proliquare.

PROLIQUĀTUS, a, um. Partic. Apul. Apol. 1. p. 281. Elmenh. Radii nostri, seu mediis oculis proliquati.

PRŌLIXUS, a, um. Adj. [μακρὸς, ἀνειμένος, πρόθυμος] a Laxum fit, quasi Porro laxum; Quod longum, laxumque est. Ter. Heaut. 2. 3. 49.

Capillus passus, prolixus, circum caput
Rejectus negligenter. Al. Promissus. Varro 1. de R. R. cap. 9.

Licet videre fructuosas segetes ac restibiles, & arbores prolixas.

Arator prolixior, Statura longior. Columel. 1. 9. pr.

Barba prolixa. Virg. 8. Ecl. 34.

Apud Æmil. Probum pro Prolixa barba alii Promissa. H. St. V. Nepot. 14. 3. pr. Solent hæc confundi.

Comæ prolixæ. Ovid. 4. Trist. 2. 34.

Corpus prolixum, Exili opponit Suet. Claud. cap. 30.

Icto prolixo provolat. Lucret. lib. 4. 1239. h. e. Velocitate maxima.

Pollices prolixiores. Columel. 5. 6.

Per prolixum tempus, plus est quam Diu, eique opponitur l. 3. §. 3. Dig. de re mil.

Animus prolixus, Optimus: quod quæ prolixa sunt, eo meliora: vel Prolixus animus, Liberalis. Cic. 16. Att. 16. Quod quum ita sit, tamen interest nostra, Plancum hoc animo libenti prolixoque facere. Ubi interpres, Prolixus, In causam propensus.

Natura prolixa & Benefica. Cic. 3. Fam. 8. Liberalitas tua, ut hominis nobilissimi, latius in provincia patuit. Nostra si angustior (etsi de tua prolixa beneficaque natura limavit aliquid posterior annus, propter quandam tristitiam temporum) non debent mirari homines, quum & natura semper ad largiendum ex alieno fuerim restrictior, &c.

Ariobarzanes non in Pompejum prolixior per ipsum, quam per me in Brutum. i. e. Propensior, facilior, liberalior. Cic. 6. Att. 3.

Prolixus, Promptus, facilis. Cic. 1. Att. 1. Quum perspexero voluntates nobilium, scribam ad te. Cetera spero prolixa esse his duntaxat urbanis competitoribus. conf. Gell. 7. 3.

Prolixus, Superfluus aliquando dicitur. Unde Prolixa oratio, Prolixum iter, Prolixa verba dicimus. Perott. conf. Borrich. Vind. p. 190.

PROLIXĒ, Adv. Longe, lateque. ut, Arbores prolixe foliatæ. Apul. 4. Mil. pr. Ter. Adelph. 5. 8. 21. Vis est hæc quidem. D. age, age prolixe Micio. Ubi Donat. Aut age prolixe, id est age benigne, ut sit Prolixe, benigne, secundum veteres, aut, &c.

Prolixe aliquem accipere, i. e. Large & laute. Ter. Eun. 5. 9. 52.

Accipit hominum nemo melius prorsus, neque prolixius.

Fovere quem prolixius. Suet. Tit. cap. 7.

Prolixe promittere, Large, copiose, liberaliter. Cic. 7. Fam. 5. Neque mehercule minus ei prolixe de tua voluntate promisi, quam eram solitus de mea polliceri.

Prolixe & cumulate. Cic. pro L. Flacc. 89. Adductus hujus pudore, & non amplissimis patrimonii copiis, id non solum fecit, sed etiam prolixe, cumulateque fecit.

Libenter, prolixe, & celeriter facere. Cic. 16. Att. 16. Id autem est, ut hoc, quod te tua sponte facturum esse certo scio, honoris nostri causa libenter, prolixe, celeriter facias.

Parum prolixe respondere. Cic. 7. Att. 14. Me Pompejus Capuam venire voluit, & adjuvare delectum: in quo parum prolixe respondent Campani coloni. i. e. Inviti nomina dant. Nec mirum est lege Julia in agrum Campanum deductos, propensiores in Cæsarem fuisse.

PROLIXĬTAS, ātis. f. Ulp. in l. 2. §. utrum. D. Quemad. servitut. amit. secundum locorum angustias seu prolixitates. Adde Arnob. 7. Et Symmach. 2. Epist. 8.

PROLIXĬTŪDO, inis. f. [μῆκος] Pacuvius Dulorestes, Oro mi ne flectas fandi mi prolixitudinem. Non. 2. 697.

PROLIXO, āre. Prolixum facere. Columel. lib. 4. cap. 24. ad finem, Magnopere monendus putator est, ut prolixet aciem ferramenti, & quantum possit, novaculæ similem reddat.

PRŌLŎGUS, i. m. [πρόλογος] Proloquium, sive præfatio, ubi aut poeta excusatur, aut fabula commendatur. Prologus etiam narranda proponit. Ter. prol. Phorm. 15.

Nullum invenire prologum potuisset, novus
Quem diceret, nisi haberet cui malediceret. Idem Andr. prol. 5. Spartian. Æl. Ver. cap. 1. Non debet esse prologus enormior, quam fabula.

Prologus, aliquando ipsum Hominem, prologum referentem, significat. Ter. prol. Heaut. 11.

Oratorem voluit esse me, non prologum. Nonnunquam per licentiam pr. producitur.

PRŌLŎGIUM, i. n. [προλόγιον] Principium, prologuium. Pacuvius, Quid est? nam exanimasti me prologio tuo. Festus.

PRŌLONGO, [μηκύνω] āre. Longum facere. Plin. lib. 13. cap. 3. Vastes prolongant tempus. Ex vetusto exemplari legitur Prorogant. i. e. In longum tempus durant. Senec. lib. 5. de Benefic. cap. 17. Ut prolongetur tibi dies mortis, nihil proficiet ad felicitatem. Al. Prorogetur. V. Cor. post. Cellar. p. 416.

PRŌLOQUOR, ĕris, loquutus sum, [προφέρω, προφημι, ἀποφαίνομαι] loqui. est, Quum quod in animo habemus, loquendo efferimus. Varr. lib. 5. de L. L. 7. Prolocutum dicimus, quum animo quod habuit, extulit loquendo. Ter. And. 1. 5. 21.

Obstupui; censeo' ullum me verbum potuisse proloqui? Idem Phorm. 2. 1. 5. — postquam ad judices
Ventum est, non potuit cogitata proloqui. Cic. in Orat. 147.

Ita autem, sive pervagatissimus ille versus, qui vetat
Artem pudere proloqui, quam factites, dissimulare non sinit, quin delecter.

Proloqui, Multum, sive plus loqui quam par est. Plaut. Epid. 3. 4. 28. Nam quid ego apud te proloqui parem? &c. [In emendatiribus libris exstat, Parcam proloqui. q. d. Nam quid ni proloquar, aperiamque tibi?

PRŌLŎQUIUM, i. n. [ἀξίωμα] Sententia, in qua nihil desideratur. Varr. de L. L. lib. 24. Exemplum, ut Annibal Pœnus fuit, Scipio Numantiam delevit. Et omnino quicquid ita dicitur, plena atque perfecta verborum sententia, ut id necesse sit aut verum aut falsum esse, id a Dialecticis appellatum est ἀξίωμα: a M. Varrone alias Profatum, alias Proloquium: a Cicerone Pronunciatum. Hæc ex Gell. lib. 16. cap. 8.

Proloquium disjunctivum, pro Disjuncto genere argumenti, vel potius Propositione disjunctiva, ut vulgo loquuntur. Gell. lib. 5. cap. 11. Non ratum id, neque justum, disjunctum esse ait, quoniam non necessum est alterum ex duobus, quæ disjunguntur, verum esse: quod in proloquio disjunctivo necessarium est.

Necessaria communis causæ proloquia. Quintil. Decl. 3. [Hic videtur pro Exordio positum, ut vulgo usurpant.

PROLOCŪTOR, ōris. m. Quintil. Decl. 3.

PRŌLŪBIDO, inis. f. Varro de L. L. 5. apud Non. 2. 324.

PROLUBIES, ēi. f. Ibid.

PROLUBIUM, i. n. [ἐπιθυμία] Cupiditas & voluptas. Gell. lib. 16. cap. 19. Ferus & immanes navitas prolubium tamen audiendi subiit. Navitas, i. e. Nautas. conf. Non. 2. 324. & in PROLUVIUM.

Prolubium, quod Græcis προθυμία, id est Promptus animus ad largiendum. Ter. Adelph. 5. 9. 28.

Quod prolubium? quæ istæc subita est largitas?

PRŌLŪCEO, xi, ēre. Senec. de Vita beata, cap. 32. Sena per diem, sena per noctem signa prolucent.

PRŌLŪDO, si, sum, [προαγωνίζομαι] ĕre. Est Futurum certamen meditari, & exercendarum virium causa, confirmandique animi, veluti simulacrum quoddam certaminis inire. Varr. de L. L. lib. 5. 7. Pro, idem valet quod ante, ut in hoc Proludis. Virg. 3. Georg. 234.

Et tentat sese, atque irasci in cornua discit,
Arboris obnixus trunco: ventosque lacessit
Ictibus, & sparsa ad pugnam proludit arena.

Vide Pontanum ibid. H. St.

Jurgia proludunt. Juven. 5. Sat. 26.

Jurgia proludunt, sed mox & pocula torques
Saucius, & rubra deterges vulnera mappa.

Proludere, inquit Budæus, est Aliquid agere, quod ad justum certamen pertineat: qualique exordium legitimi, planique certaminis auspicari. Cic. 2. de Orat. 325. Sed ut ipsis sententiis, quibus proluserunt, vel pugnare possint.

Levibus proludit in armis. Lucan. ad Pison. 75.

Dolor proludit per scelera. Senec. Med. 12.

PROLŪDITUR, lūsum est. Pass. Impers. Sen. 3. Nat. Quæst. 28. Cum per ista prolusum est.

PROLŪSIO, ōnis. f. [προαγώνισμα] Cic. 2. de Orat. 325. Atque ejusmodi illa prolusio debet esse, non ut, &c.

Prolusionis vocabulum ad causas translatum est. Sic Cicero Divinationem suam, Prolusionem Verrinæ accusationis vocat, 1. Verr. 47. Sin mecum in hac prolusione nihil fueris: quem te in ipsa pugna cum acerrimo adversario fore putemus? [Ubique Metaphora ab Armorum prolusione sumpta.

PROLŪDIUM, i. n. [προαγών] i. e. Prælodium & initium orandi causas, sed per eandem translationem. Gell. lib. 5. cap. 10. Sed majus mihi in ista victoria proludium est, quum se, non in causa tantum, sed in argumento quoque isto vinco. conf. Cic. 14. Philipp. 3.

PROLŪSŌRIUS, a, um. Adj. ut, Prolusorium judicium, id est Præjudicialis causa. Ulpian. in l. Si prolusorio judicio. D. de appellation. Al. Perlusorio, vel Perfusorio. q. V.

PRŌLŪGEO, luxi, luctum, [ἐπιπενθέω] ēre. Festus, Prolugere dicuntur, qui solito diutius lugent. V. Lex. Pitisc.

PRŌLUO, ui, ūtum, [βρέχω] ĕre. ex Pro & Lavo compositum; Multum, sive multo tempore lavare. Pers. Sat. prol. pr.

Nec fonte labra prolui Caballino. Non enim omnino negat, sed negat multum labra lavisse, modestiæ causa. Virg. 1. Æn. 741.

— & pleno se proluit auro. Hor. 2. Serm. 4. 26.

Prolueris melius leni præcordia mulso.

Cruor saucia proluit pectora. Stat. 8. Theb. 781.

Proluit flumen terram. Columel. lib. 2. cap. 18. Quoniam impetus aquarum proluit terram, nudatisque radicibus, germina non patitur coalescere. Virg. 1. Georg. 481.

Proluit, insano contorquens vortice, silvas
Fluviorum rex Eridanus.

Tralate. Gell. 2. 24. Pecuniam suam prandiorum gurgitibus proluisse.

PROLŪTUS, a, um. Partic. [διαβεβρεγμένος] Hor. 1. Serm. 5. 16.

Multa prolutus vappa nauta, atque viator. Apul. de Mundo p. 73. Elmenh. Audivimus abruptis imbribus prolutas esse totas regiones.

PRŌLŬVIES, ei. f. [ῥυπαρία] Immunditiei cujuscunque rei sordidæ. Virg. 3. Æn. 216. — fœdissima ventris

Proluvies. I. e. Sordis effusio, inquit Servius. Columel. lib. 12. cap. 38. Et ad alvi proluviem. [Hic idem est, quod Profusio, vel Profluvium alvi. Absolute Gloss. Philox. Proluvies, κοιλίας ἐκκρίσεις, & κοιλίας ὀχετοί.

Proluvies, Inundatio. Cic. 1. Q. frat. 7. Romæ, & maxime Appia, ad Martis, mira proluvies. Nonnulla exemplaria habent Alluvies.

Larga proluvie lavere saxa. Lucret. lib. 5. 648.

PROLŪVIO, ōnis. f. Idem. Apul. de Mundo p. 73. Elmenh. In Occidentis plagis scaturigines quædam ac proluviones easdem strages dedesunt.

PROLŬVIUM, i. n. [ἀσωτεία] Profusio & prodigalitas, quum quis more aquæ opes profundit. Ter. Adelph. 5. 9. 28.

Quod

Digitized by Google

Quod proluviem? quæ istæc subita est largitas? Proluvium legit Donatus, interpretaturque Promptum ad largiendum animum, & προθυμίαν.

PROLUVIŌSUS, a, um. Adj. ut, Proluviosa pectus. Q. Fab. Lucull. apud Fulgent. de Sermone prisco.

PRŎLȲTA, æ. m. [πρόλυται]
Prolytæ, a Triboniano appellantur, Qui in quintum jam annum juri Civili operam dederunt, sicut Lytæ, qui quatuor. Justinian in procemio Pandectarum juris Civilis. Turneb. Advers. 8. 19. ut Lytas interpretatur Solutores, quasi qui jam tantos progressus habent in jure, ut de eo respondere prope possint & quæstiones solvere: sic Prolytæ illi sunt, quos tanquam Præsolutores dixeris, quod etiam solutoribus qui lytæ dicuntur, antecellant. Vulgus interpretum juris Lytas Solutos vocat, magno sane flagitio.

PRŎMĂCHUS, i. m. [πρόμαχος] Macedo, raræ gloriæ inter bibacissimos fuit. Is enim, quod quatuor ingurgitasset cantharos uno actu, ab Alexandro corona donatus est. Quem triduo post vini furor enecavit. Alexand. Alex. lib. 5. cap. ue. 12. Ex Æliani Var. Hist. 2. 41. Athen. lib. 10. & Plut. in Alexandro.

PRŎMĂGISTER, tri. m. Qui pro magistro substituitur. Vet. Inscript. Gruter. 454. n. 8. PROMAGISTER HAEREDITATIVM. conf. Rhod. in Scrib. Larg. p. 237. ap. Cic. 13. Fam. 65. divise scribitur. Qui operas in Scriptura pro magistro dat. V. etiam Cic. 5. Att. 15. in fine. *Le commis ou substitut du*, &c. V. Scripturæ, pro Vectigali, &c. in SCRIBO. conf. in PRO Præp. & PROCONSUL, PROQUÆSTOR, &c.
De Promagistro Scriniorum & Societatis, V. Lex. Pitisc.

PRŌMĀNO, āre. quod vulgatum est hodie, apud antiquos desideratur. V. Cellar. Cur. post. p. 164. Henr. Stephanus, nullo exemplo addito, adscripserat.

PRŌMĀTERTĔRA, æ. f. Proaviæ meæ soror. Cajus in l. 1. D. de gradib. V. PROAVUNCULUS.

PROMELLO, ĕre. Verbum antiquum, quod Litem promovere interpretatur Festus.

PRŌMERCĀLIS, e. Adj. [ὤνιος] dicitur Quod paterfamilias venale habet extra ea, quæ usui suo servat, ut ait Budæus. Columel. lib. 1. cap. 8. Neve negotietur sibi, pecuniamque domini, aut animalibus, aut rebus aliis promercalibus, occupet. Suet. de Illust. Gramm. 23. Quum & officinas promercalium vestium exerceret. Gell. lib. 4. cap. 1. Ex iis autem, quæ promercalia & usuaria in locis iisdem essent, ea sola esse penoris putet, quæ sint usu annuo.
Promercale, in venalium ratione dicitur, quod extra domesticum usum redundans venum proponitur. Cæl. Rhodig. lib. 28 cap. 10. extr.
Aurum promercale, Suetonius vocat id, quod Cæsar vendidit superans sibi, reservata tanta auri copia, quanta suo usui satis esset. V. in Cæs. cap. 54. & Lex. Pitisc.

PRŌMERCIUM, i. n. Paulus in l. cetera. D. de legat. 1. Sed & si quis ad opus Reip. faciendum legavit, puto valere legatum. Nam & Papinianus lib. 11. Responsorum refert, Imperatorem nostrum & Divum Severum constituisse, eos qui Reipublicæ ad opus promiserunt, posse quod detrahere ex ædibus suis urbanis atque rusticis, eoque ad id opus uti: quia hi quoque non promercii causa id haberent. Promercium, inquit Turnebus, a Paulo dicitur ea ratione, qua Commercium. Illo autem verbo continentur ea, quæ paterfamilias promercalia habet & venalia. id est quæ non suæ usioni & penori, ut consumat, servat, sed ut pecunia mutet.

PRŌMĔREO, es, ui, itum, [ἀποκερδαίνω] ēre. & PROMEREOR, ēris, itus sum, ēri. Dep. Idem quod Mereri. Ter. Phorm. 3. 2. 31.
Idem hoc tibi, quod bene promeritus fueris, conduplicaverit. Idem Adelph. 2. 1. 47.
Verum enim quando bene promeruit, fiat: suum jus postulat. Cic. 1. Q. frat. 1. Etenim si in promerendo ut tibi tanti honores haberentur, quanti haud scio an nemini, fuisti omnium diligentissimus.
Vota tua promeruere deos dextros marito. Stat. 5. Silv. 1. 72.
Officium promerere. Cic. Anteq. iret in exsil. 6. Non convenire, quum ego ad promerendum officium tam fuerim expeditus, vos ad referendam gratiam esse tardiores.
Curæ testimonium promeruisse contentus. Quintil. lib. 3. cap. 1.
Pœnam promerui. Ovid. 1. Trist. 2. 63.
Promereri malum. Plaut. Amph. 2. 1. 20.
Reus levius punitus quam sit promeritus. Cic. 2. de Invent. 83.
Haud promeruit, quamobrem vitio verteres. Plaut. Amph. 3. 2. 18.
Promereri principem, pro Principatum. Plin. in Paneg. cap. 62. ad fin. Quisquis probatos Senatui viros suscipit, hic maxime principem promeretur. [i. e. Principis gratiam meretur, vel Principem quasi beneficio demeretur, vel obligat sibi. Pertinet igitur ad subjecta exempla.
Promereri, [ἐπωφελεῖν] Beneficium præstare, adjuvare, prodesse, Donato interp. Virg. 4. Æn. 334.
— nunquam, regina, negabo
Promeritam. Ter. And. 2. 1. 33.
Ego, Charine, neutiquam officium esse liberi puto,
Quum is nihil promereat, postulare id gratiæ apponi sibi. Nihil meretur, inquit Donatus: vel, ut idem ait, Cum nihil præstet.
Promereri de aliquo, Conferre beneficium in aliquem. Plaut. Capt. 3. 1. 13. & Men. 5. 9. 8.
Bene promereri de multis. Cic. 2. Off. 53. Deinde consuetudine beneficentiæ paratiores erunt, & tanquam exercitatiores ad bene de multis promerendum.
Optime de Repub. promereri. Cic. 3. Philipp. 37.
Occasionem promerendi non amittere. Q. Cic. de Petit. Consul. 21.
Diligentissimum esse in promerendo. Cic. 1. Q. frat. 1. V. supra.

PRŌMĔRENS, entis. Partic. [ἐπωφελῶν] Qui bene de aliquo meretur. Plaut. Asin. 1. 2. 2.
Promerenti optime hoccine pretii redditur?

PRŌMERITUM, i. n. [εὐεργεσία] Cic. Post. redit. ad Quir. 8. Quare hoc majus est in nos vestrum promeritum, quod non multitudini propinquorum, sed nobismet ipsis reddidistis. Lucret. lib. 2. 651.
Nec bene promeritis capitur, nec tangitur ira. De deorum natura loquitur. Idem 2. 650. & Ovid. 4 Fast. 394.
Sponte Deæ munus promeritumque patent.

PRŌMĒTHEUS. ei. m. trium syllabarum, [Προμηθεύς] teste Ovid. 1. Met 82. Iapeti filius ex Asia Nympha conjuge. Post factos a se homines, dicitur auxilio Minervæ cælum ascendisse, & adhibita facula ad rotam Solis, ignem furatus: quem hominibus indicavit. Ob quam caussam irati dii, dum mala immiserunt terris, febres & morbos, sicut & Sappho & Hesiodus memorant. Quod tangit & Hor. lib. 1. Carm. 3. 27. Ipsum etiam Prometheum in monte Caucaso per Mercurium religaverant ad saxum: & adhibita aquila est, quæ ejus cor exederat. Hæc autem omnia non sine ratione finguntur. Nam Prometheus, vir prudentissimus fuit, dictus ἀπὸ τῆς προμηθείας, id est a providentia. Hic primus astrologiam Assyriis indicavit: quam residens in monte altissimo Caucaso, nimia cura & sollicitudine deprehenderat. Dicitur autem aquila cor ejus exedere, quod ἄχος est sollicitudo, qua ille affectus, siderum omnes deprehenderat motus. Et hoc quia per prudentiam fecit, duce Mercurio, qui prudentiæ & rationis deus est, ad saxum dicitur esse religatus. Deprehendit præterea rationem fulminum, & hominibus indicavit: unde cælestem ignem dicitur esse furatus. Nam quadam arte ab eodem monstrata, supernus ignis eliciebatur, qui mortalibus profuit, donec eo bene usi sunt. Nam postea malo hominum usu in perniciem eorum versus est: sicut in Livio (1. 31. extr.) lecturo de Tullo Hostilio, qui eo igne exustus est cum omnibus suis. Numa vero Pompilius impune eo usus est tantum in sacris deorum. Hinc est quod igne rapto, ab iratis numinibus morbi hominibus dicuntur immissi. V. Servium in illud Virg. 6. Ecl. 42.
Caucaseasque refert volucres, furtumque Promethei.
Prometheus quum homines limo fingeret, jussus est ex omnibus animalibus particulam, prout erat eorum natura, homini apponere. Unde leonis vim stomacho apposuit: ideo iracundia magis accendimur. Timorem a lepore posuit, a vulpe astutiam: ceteraque a reliquis. Hæc Acron in illud Hor. lib. 1. Carm. 16. 13.
Fertur Prometheus addere principi
Limo coactus particulam undique
Desectam, & insani leonis
Vim stomacho apposuisse nostro.
Scribit Eusebius ad annum mundi CCCCXXXI. Argis regnante Argo, His temporibus, secundum quorundam opinionem, Prometheus fuit, a quo homines factos commemorant. Et revera, quum sapiens esset, feritatem eorum & nimiam imperitiam ad humanitatem & scientiam transfigurabat. Lactant. lib. 2. Divinar. instit. cap. 11. tradit primum omnium Prometheum simulacrum hominis formasse de pingui & molli luto, ab eoque natam primo artem statuas & simulacra fingendi.
Scopuli Promethei. Sen. Hercule fur. 13.
Callidus Prometheus. Hor. 2. Carm. 18. 35.
Diri Prometheos artes. Stat. 11. Theb. 468. Genitivo Græco.
Pro Figulo translate ponitur apud Juven. 4. Sat. 133.
Debetur magnus patinæ subitusque Prometheus.

PROMĒTHĒUS, a, um. Tetrasyll. [Προμήθειος] Adj. ut,
Promethea juga. Propert. 1. 12. 10.
— an quæ
Lecta Prometheis dividit herba jugis? Promethea autem juga vocat Caucasum, ubi nascebatur e cruore Promethei aconitum. Etsi enim e vomitu Cerberi prope Heracleam plerique natum ferunt, alii tamen e tabo & sanie Promethei, cujus jecur rodebat aquila, exortum fabulantur. Herbam igitur lectam in Prometheis jugis quum dicit, Veneficia intelligit. Auson. Idyll. 10. v. 78.
Unde Prometheo de corpore sanguineus ros
Aspergit cautes, & dira aconita creat cos. Turneb.
Prometheum lutum, Quo is usus est. Martial. lib. 10. 39. in Lesbiam anom.
Sic quoque mentiris, namque, ut tua sæcula narrant,
Ficta Prometheo diceris esse luto. Idem 14. Epig. 80.
Clara Prometheo munere ligna sumus. De ferulis.

PRŌMĒTHIDES, æ. m. patronym. [Προμηθίδης] Ovid. 1. Met. 390.
Inde Promethides placidis Epimethida dictis
Mulcet. De Deucalione.

PRŌMĪCO, [προτείνω] āre. Extendere, & Porro jacere, inquit Nonius, 1. 329. Nævius, Siquidem loqui vis, non perdocere, multa longe promicanda oratio est.
Promicant mollius plumulæ. Apul. 3. Milef. p. 138. Elmenh.

PRŌMĪCANS, antis. Partic. ut, Lacrimisque rursum promicantibus. Apul. 3. Met. p. 133. Elmenh.

PROMILITE, V. EXCONSULE.

PRŌMĬNEO, es, ui, [ὑπερέχω] ēre. Ultra aliquid eminere, inquit Perottus. Plin. lib. 11. cap. 37. Similes dentes ut homini. Elephanto, intus ad mandendum quatuor, præterquam eos qui prominent.
Vulgus prominet excelsis tectis, Prospicit. Stat. 11. Theb. 416.
Prominere ante. Plin. lib. 8. cap. 30. Aut enim paucos aut nullos habent, nec in cornibus imis ramos, alioquin ante frontem prominere solitos junioribus.
Prominens a cetera acie cuneus, pro Eminens ultra reliquam aciem. Liv. 22. 47.
Collis prominet in Pontum. Ovid. 13. Met. 778.
Prominere in memoriam ac posteritatem, pro Extendi. Liv. 28. 43.

PRŌMĬNENS, entis. [προὔχων] Partic. Liv. 27. 48. Gallos prominens collis tegebat.
Venis prominentibus. Martial. 5. 4.
Compar. Prominentiore caude. Plin. 11. 3.
Prominens, subst. [προὔχον] Tacit. 1. Ann. 53. Milites, ad cædem missi, invenere in prominenti litoris, nihil lætum opperientem.

PROMINENTER, Adv. Cæl. Aurel. Acut. 3. 11. Paulo prominentius a lecto producendus æger.

PROMINENTIA, æ. f. Vitruv. 6. 11. Habere summam prominentiam. Solin. cap. 27. pr. Africa extensa in duas prominentias. i. e. Promontoria. Idem cap. 2.

PROMINŬLUS, a, um. Adj. Solin. cap. 27. extr. Mammis prominulis. Idem cap. 32. Ora prominula. Capitolin. Pertin. cap. 12. Habitudine corporis pinguiore, ventre prominulo.

PROMĬNO, āre. a Minare. q. V. Apul. Milef. 9. p. 229. Elmenh. Senex claudus, cui nostra regula permisse fuerat, universa nos jumenta ad lacum proximum, bibendi gratia, gregatim prominabat.

PROMISCAM, PROMISCASUS, PROMISCUE, V. PROMISCUUS.

PRŌMISCUUS, a, um. Adj. [ἐπίκοινος. ἀδιάφορος] Mistum, confusum, incertum. Sallust. Catil. cap. 12. Divina atque humana promiscua, nihil pensi neque moderati habere.

Digitized by Google

Cædes promiscua. Liv. 2. 30. extr. Plusque ibi sanguinis promiscua omnium generum cæde, quam in ipsa dimicatione factum.
Connubia promiscua. Liv. 4. 2. Quam enim aliam vim connubia promiscua habere, nisi ut ferarum prope ritu vulgentur concubitus plebis patrumque?
Operam promiscuam dare, Mutuam operam tradere. Plaut. Rud. 4. 4. 158.
Victus promiscuus. Plin. lib. 5. cap. 1.
In usum promiscuum venire. Plin. lib. 9 cap. 35.
In promiscuo aliquid habere. Plin. lib. 33. cap. 1.
Promiscuum genus apud Grammaticos, Genus epicœnum, & quasi incertum sive confusum. Quintil. lib. 1. cap. 4.

PROMISCUS, a, um. Adj. veteres dicebant. Gell. 16. 13. De hujus opinionis tam promiscæ erroribus. conf. Parei Lex. Crit. p. 1000.

PROMISCUE, Adv. Miste, confuse, incerte. Plin. lib. 11. cap. 37. In capite cunctorum animalium homini plurimus pilus, jam quidem promiscue maribus ac feminis. Liv. 3. 47. Placet pecudum, ferarumque ritu promiscue in concubitus ruere?
Magis promiscue quam diligenter his consuetudo est uti. Varr. lib. 5. de L. L. 8. pr. [i. e. Temere.
Promiscue & Proprie, contraria. Cic. 2. de Lege Agrar. 8. Tamen promiscua tota, quam proprie parva frui parte malletis. i. e. Communiter.
Promiscue & Communiter, Synon. Cic. pro Font. 12. Unum est enim & simplex aurium judicium, & promiscue & communiter, stultis ac sapientibus, ab Natura datum.
Indistincte & Promiscue. Gell. 20. cap. ult. nunc Præf. Cujus generis cunque erant, indistincte atque promiscue adnotabam.
Datum promiscue suffragium eodem jure omnibus. Liv. 1. 45. in pr.
Fungi advocatione promiscue. Plin. 10. Epist. 20 pr. Ut primum me, domine, indulgentia vestra promovit ad præfecturam ærarii Saturni, omnibus advocationibus, quibus alioqui nunquam eram promiscue functus, renuntiavi, ut toto animo delegato mihi officio vacarem.
Haurire promiscue ex aliquo loco. Cic. 3. de Orat. 67.
Uti promiscue cum altero aliqua re. Ulpian. in l. vestis. ff. de Aur. & Arg. Legat. Communia sunt vestimenta, quibus promiscue utitur mulier cum viro.

PROMISCAM, dicebant veteres pro Promiscue. Festus. V. Plaut. Pseud. 4. 5. 11.

PROMISCARIUS, a, um. Adj. Idem ac Promiscuus. Varro apud Nonium 2. 112. Dum vivi promiscaris meis in cortibus pavit. Al. Promiscam.

PRŌMITTO, misi, missum, [ὑπισχνέομαι, ἀφίημι, ἐπαγγέλλομαι, ἐγγυάω, ἐγγυάομαι, αἰνέομαι] ěre. Polliceri. Ter. Adelph. 5. 8. 18. Fac: promisi ego illis. Cic. Jam enim totum quod tibi promiseram, præstiti.
Dii faxint ut faciat ea, quæ promittit. Cic. 16. Att. 1.
Vix videbar, quod promiseram, præstare posse. Cic. ad Brut. 18.
Promittere ad cœnam. h. e. Promittere se venturum ad cœnam. Plaut. Menæch. 5. 24.
Promittere foras ad cœnam. Plaut. Stich. 4. 2. 16. Idem Most 4. 3. 12.
Promittere ad fratrem. h. e. Se iturum ad fratrem Cic. 2. de Orat. 27.
De re aliqua. Quintil. lib. 5. cap. 9. Nec esse utilis potest, nisi constiterit, quid debeat de probatione promittere.
Promittere & polliceri prolixe de re aliqua. Cic. 7. Fam. 5. Nec mehercule minus ei prolixe de tua voluntate promisi, quam eram solitus de mea polliceri.
Bene promittere. Cic. 2. de Divin. 38. Quæ autem inconstantia deorum, ut primis minentur extis, bene promittant secundis? Ovid. 3. de Arte Am. 461.

Si bene promittant, totidem promittite verbis.

Difficulter promittere. Senec. Epist. 1. Aut timide negavit, aut promisit, sed difficulter.
Timide promittere. Ovid. 1. de Arte Am. 631.
Vere promittere. Catul. ad Lesbiam, 163. 3.
Promittere & Affirmare. Cic. 12. Fam. 14. Præterea mihi promiserunt Pansa & Hirtius coram, & absenti mihi scripserunt; Verrioque nostro Pansa affirmavit, se daturum operam &c.
Promittere & Confirmare. Cic. 13. Fam. 28. Quod ius esse tibi promitto, atque confirmo. Idem 3. Fam. 10. De me tibi sic, contestans omnes deos, promitto atque confirmo, me, &c.
Promittere & Spondere. Cic. pro Cœl. 77. Promitto hoc vobis, & Reipub. spondeo.
Promitto, recipio, spondeo, P. C. C. Cæsarem talem semper fore civem, &c. Cic. 5. Philipp. 51.
Promittere, & In se recipere. Cic. 13. Fam. 10. Sed tamen separatim promitto, in meque recipio, fore eum tibi & voluptati & usui.
Promisi mea fide. Plaut. Menæch. 5. 4. 6.
Promittere se facturum aliquid. Plaut. Asin. 5. 2. 80.
Promitte fore. Plaut. Aul. 2. 2. 42.
Auxilium promittere alicui. Ovid. 15. Met. 325.
Bellum promittere avidi. Stat. 3. Theb. 390.
Magna promittere. Sil. lib. 8. 240.
Opem promittere. Ovid. 5. Fast. 247.
Torum promisit illi. Ovid. 7. Met. 91.
Vadimonium. Cic. 5. Verr. 38. Ne extra suum forum vadimonium promittere cogantur.
Vana. Ovid. 16. Epist. 296.
Promittere cum Genitivo, ut Damni infecti. Cic. Topic. 22. At si quis in pariete communi demoliendo damni infecti promiserit, non debebit præstare quod forma vitii fecerit.
Interdum est simpliciter Prædicere. Cic. 7. Att. 9. Promitto tibi Pompejum, si valebit, tegulam in Italia nullam relicturum. Idem 6. Fam. 1. Si mihi alterutrum, de exitu rerum promittendum esset.
Promittere, Profiteri. Qui enim sunt professores artium, promittere dicuntur. Petron. cap. 10. Et ego, ne quæstibus tuis obstem, aliquid aliud promittam. i. e. Aliquam aliam artem pollicebor, & profitebor. Turneb. 19. 6. Hor. 2. Epist. 1. 115.

— quod medicorum est
Promittunt medici. Quintil. lib. 1. procem. Facere quam promittere optima maluerat. [Conf. Cels. Procem. lib. 1. pr.

Promittere. Minari. Plaut. Asin. 5. 2. 86. Surrepturum pallam promisit tibi. conf. Ter. Heaut. 4. 4. 6. [Sic Virgil. 2. Æn. 96.

Promisi ultorem, & verbis odia aspera movi. Ut Minari in bonum.

Promittit se arbor. Plin. lib. 16. cap. 26. In maxima tamen admiratione pinus est. Habet fructum maturescentem, habet proximo anno ad maturitatem venturum, ac deinde tertio. Nec ulla arborum avidius se promittit. Id est (ut ego quidem interpretor) porro mittit, profert se, & in fructum effert. Nisi forte quis putet idem esse ac si diceret, Fructum de se pollicetur: quippe in annum tertium promittit.
Telum longius promittere. Cæs. 8. Bell Gall. 9. Quo totius altitudine esset, hoc audacius longiusque tela promitteret.
Promittere, Porrigere, extendere. Mela 1. 3. Gallia est longe & a nostris litoribus huc usque promissa.
Promittere barbam, capillum &c. Tacit. 2. Ann. 39. Donec crinem barbamque promitteret. Liv. 6. 16. Multos mortales capillum ac barbam promisisse. V. Heins. ad Sil. 3. 534. & Non. 4. 348. & in PROMISSUS Partic.

PROMISSUS, a, um. Partic. [ἐπαγγελθείς, ὑποσχεθείς] Cic. pro Rosc. Com. 16. Quæ ea liberalitate hujus promissa sit & ostentata.
Carmen promissum. Hor. Epod. 14. 6.
Corpus mihi promissum. Ovid. 20. Epist. 146.
Dies promissa aderat. Virg. 9. Æn. 107.
Dona promissa reddere. Ovid. 4. Trist. 2. 7.
Donum Jovi dicatum atque promissum. Cic. 7. Verr. 183.
Fides promissa. Virg. 6. Æn. 346. Idem 4. 552.
Fœdera. Ovid. 2. Fast. 159.
Munus. Ovid 5. Fast. 565.
Nox. Tibul. lib. 2. 6. 49.
Præmia solvere promissa alicui. Ovid. 14. Met. 810.
Salus promissa tibi est Lucan. lib. 4. 235.
Promissa barba, Prolixa & dependens, sive longa. Virg. 8. Æn. 34. al. Prolixa. Plin. Epist. 27. lib. 7. ad Suram, Mox apparebat idolum, senex macie & squalore confectus, promissa barba, horrenti capillo. Festus, Promissum capillum dicunt longum. Item, Barba promissa, velut porro missa. conf. in ipso verbo.
Capillus promissus. Liv. 44.
Comæ promissæ. Liv. 38. 17. Procera corpora, promissæ & rutilatæ comæ, vasta scuta, prælongi gladii. De Gallis.
Promisso ventre arietes. Colomel. lib. 7. cap. 3.

PROMISSUM, i. n. [ὑπόσχεσις] Quod promisimus. Plin. lib. 12. cap. 1. Elico ex Helvetiis Romæ commoratus, olei ac vini promissa remeans secum tulit. Vetus codex habet Præmissa. q. V.
Promissum & Receptum. Cic. 2. Philipp. 79. Ille induxit ut peteret, promissum ac receptum intervertit, ad seque transtulit. conf. infra Satisfacere promisso.
Constantia promissi & Fides. Cic. 4. Att. 16. O constantiam promissi & fidem miram!
Sponsor promissorum alicujus. Cic. 15. Att. 15.
Dextra, non tam in bellis & in præliis, quam in promissis & fide firmior. Cic. pro Dejot. 8.
Largus promissis. Tacit. 5. Hist. 24. 4.
Ditibus promissis commoveri. Sil. lib. 3. 382.
Infida promissa. Valer. 2. Argon. 578.
Superba. Valer. 4. Argon. 649.
Uberius. Cic. 5. Tusc. 19. Ullumve esse philosophiæ promissum uberius aut majus. Ovid. 3. Amor. 6. 66. Munera promissis uberiora feres.
Absolvere promissum. V. ABSOLVO.
Admovere promissis spem recursus. Ovid. 11. Met. 454.
Complere promissum. V. COMPLEO.
Conficere munus promissi. Cic. in Partit. 132. Eo exposito munus promissi omne confecero.
Consequi promissa. Cic. 1. Tusc. 95. Si ante mors adventet, quam Chaldæorum promissa consecuti sumus.
Dignum promissis dicere aliquid. Hor. 2. Serm. 3. 6.
Dare blanda promissa. Catul. Argon. 62. 139.
Efficere promissum & conventum cuipiam. Cic. 1. Off. 32.
Exigere promissa Cic. 3. Off. 94. Theseus exegit promissum a Neptuno.
Expetere promissa. Cic. 6. Fam. 17.
Exuere promissa, Negligere. Tacit. 13. Ann. 44. pr.
Facere promissum alicui. Cic. 1. Philip. 27. Multis multa promissa non fecerit. De Cæsare.
Firmare promissa. Ovid. 10. Met. 430.
Flagitare promissum. Cic. 3. Fam. 11. Quum tua promissa per litteras flagitabam.
Implere promissum. V. IMPLEO.
Inducere aliquem promissis. V. INDUCO.
Intervertere promissum, V. supra Promissum & Receptum.
Ludere aliquem inani promisso. Ovid. 3. Fast. 685.
Manere promissis, & servare fidem. Virg. 2. Æn. 160.
Morari aliquem plura in promissis. Lucret. lib. 5. 91.
Onerare pectora alicujus largis promissis. Sil. lib. 17. 576.
Patere promissis, Facere quod promisisti. Ovid. 5. Fast. 504.
Patrare promissa. V. PATRO.
Pendere promissis. Cic. 3. Q. frat. 5. Cæsaris amore, quem ad me perscripsit, unice delector: promissis iis, quæ ostendit, non valde pendeo.
Perficere. V. PERFICIO.
Reddere. Virg. 5. Æn. 386.
Referre. Ovid. 14. Met. 18.
Repetere alicujus. Cic. pro Planc. 101. Quid me aspectas? quid mea promissa repetis?
Satisfacere promisso. Cic. 7. Verr. 158. Satis est factum Siculis, satis officio ac necessitudini, Judices, satis promisso nostro ac recepto.
Servare. Cic. 1. Off. 32. Nec promissa servanda sunt ea, quæ sint iis, quibus promiseris, inutilia.
Solvere alicui. Cic. 10. Fam. Epist. ult. Ut optime meritis militibus promissa solvantur.
Stare promisso. Cic. 1. Off. 32. Jam illis promissis standum non esse quis non videt, quæ coactus quis metu, quæ deceptus dolo promiseris?
Teneri voto & promisso. Cic. 12. Att. 19. Jam quasi voto quodam & promisso me teneri puto.
Trahunt promissa puellas. Ovid. 1. de Arte Am. 631.

PROMISSIO, ōnis. f. [ὑπόσχεσις, ἐπαγγελία, ὑπισχνεῖσθαι] Idem, sive Pollicitatio. Cic.

Cic. 3. de Orat. 203. Promissio, deprecatio, obsecratio. Idem 8. Att. 9. Cum litteris, cum mandatis, cum promissione provinciæ.
Auxilii promissio. Idem 4. Fam. 13.
Scelerum promissio. Cic. 8. Philip. 10. Scelerum promissio, & iis qui exspectant perniciosa est, & iis qui promittunt.
PROMISSUS, ûs. m. Idem. ut, Promissa vitæ recreat. Manil. lib. 5. 578.
PROMISSOR, ōris. m. Hor. Arte Poet. 138.
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?
PROMISSĪVUS, a, um. Adj. ut, Promissivus modus. P. Consent. inter Grammat. Putschii, p. 2061.
PROMNESTRIA, æ. f. [προμνήστρια] Proxenetria, seu Noptiarum conciliatrix. Id enim munus per feminas jam olim expediri solebat. Alciat. lib. 1. dispunction. cap. 22. Latine Pronuba. Gloss. Gr. Lat. Προμνήστρια, Pronuba.
PRŌMO, prompsi, promptum, [ἐκθέρω, προβάλλω, προχειρίζομαι] &c. contractum ex Pro & Emo; Proferre, exponere, educere. Virg. 2. Æn. 260.
—illos patefactus ad auras
Reddit equus, lætique cavo se robore promunt. [Forsan Promo contractum ex Profumo, & cetera id genus similiter a Sumo, quæ ab Emo Grammatici arcessunt, ut Demo, Eximo, Interimo, Perimo, unde & in Præteritis S asciscunt nonnulla, ut Demsi. Significatio certe convenit: neque obstat quod etiam Desumo, Prosumo &c. dicitur, vel quod iidem Grammatici Sumo a Sub & Emo arcessunt.
Proferre & Promere. Cic. pro Rosc. Com. 29. Nisi idcirco molesta pateris, quod HS. ꟷↃↃↃ tu ex arca proferebas, HS. CCCIↃↃↃ ex disciplinis & artificio Roscius promebat.
Vina horna promere dolio. Hor. Epod. 2. 47.
Ex armario aurum promere. Cic. pro Coel. 52.
Pecuniam ex ærario. Cic. 3. Verr. 195.
Promere e sacrario. Plin. lib. 33 cap. 1.
Libros e bibliotheca. Cic. 3. de Fin. 7.
Medicamenta promere de narthecio. Cic. 2. de Fin. 22.
Spicula promit de pharetra. Ovid. 3. de Arte Am. 516.
Promere in usus. Columel. lib. 2. cap. 10.
Æstus promit Titan. Senec. Herc. OEth. 12.
Diem promit & celat sol. Hor. in Carm. secul. 9.
Gemitus de pectore. Martial. lib. 10. 85.
Voces. Cic. 1. de Divin. 20.
Promere in medium, Eloqui. Plin. in Paneg. cap. 66. Jubes quæ sentimus promere in medium.
In publicum aliquid. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Promere a se, V. A vel AB.
Animus eruditus, qui semper aliquid promat, quod alios delectet. Cic. 5. Fam. 14.
Justitiam promere & exercere, Vacare causis cognoscendis, & litibus dijudicandis. Plin. 1. Epist. 10.
Aliquid ex scientia obscuriore promere & assumere. Cic. 1. de Orat. 59.
Loci sunt quasi sedes, e quibus argumenta promuntur. Cic. in Topic. 7.
Promere consilia, Aperire, palam facere. Cic. 9. Att. 10.
Obscura promere. Hor. 1. Carm. 34. 14.
Orationem de se. Tacit. 2. Hist. 90.
Ordo ictum justis voluminibus promitur. Paterc. 2. 48. 5.
PROMPTUS, a, um. [προκεχειρισμένος] Partic. & Adj. ut,
Clausum & Promptum, contraria. Sallust. in Bell. Catil. cap. 10. Aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habere.
Promptus, per translationem, dicitur Manifestus, & apertus, quum res a secretiore loco educitur, ut parata nobis & ad manus sit.
Prompta & Aperta, quibus Occulta & recondita opponuntur. Cic. 1. de Fin. 30. Altera occulta quædam & quasi involuta aperiri, altera prompta & aperta judicari.
Promptissimum & apertissimum, quibus item Clausum & reconditum opponuntur. Cic. 6. Verr. 37. Statuerunt se nihil tam clausum, neque tam reconditum posse habere, quod non istius cupiditati apertissimum, promptissimumque esset.
Eminentia & prompta. Cic. 3. de Orat. 213.
Aditus ad honores capessendos prompti. Tacit. 3. Ann. 30.
Loca prompta, Publica, & in propatulo. Lucret. lib. 6. 1265.
Prompta & exposita fides. Cic. pro Cæcin. 78.
Quod omnibus patet, & æque promptum est mihi & aliis. Cic. pro Muren. 28.
Promptum hoc, & in expedito positum, exercitatione sola continetur. Quintil. lib. 10. cap. 7.
Promptum est facere. Quintil. lib. 9 cap. 1. Neque enim me movent nomina illa, quæ fingere utique Græcis promptissimum est l. a. Facillimum.
Non est promptum cognoscere unde, &c. Ovid. 3. Met. 96.
Haud promptum, Non facile inventu. Plin. lib. 9. cap. 35.
Promptus, [πρόθυμος, πρόχειρος, πρόθυμος, ἕτοιμος] Qui jam paratus est ad agendum, & in quo nulla mora est, quasi jam productus: expeditus, alacer, ardens. Sallust. Catil. cap. 43. extr. Natura ferox, vehemens, manu promptus erat, maximum bonum in celeritate putabat.
Paratus & promptus. Cic. 1. Verr. 41.
Promptus ingenio, Qui ingenium ad omnia paratum habet. Liv. 5. 3. Is rum jam, non promptus ingenio tantum, sed usu etiam exercitatus, talem orationem habuit.
Promptus linguæ. Liv. 2. 45.
Promptior manu. Liv. 2. 56.
Sceleribus faciendis promptus. Tacit. 15. Ann. 67. 3.
Seditioni promptus. Tacit. 1. Ann. 48. 3.
Ultioni. Idem. 11. Ann. 32. 1.
Promptus servitio, pro Ad servitium. Tacit. 1. Ann. 2.
Promptus ad. Liv. 31. 34. pr. Quod promptiores ad subeundam omnem dimicationem videbatur facturum, id metum, pigritiamque incussit.
Ad arma promptior. Ovid. 1 Met. 126.
Ad bella Quirites prompti. Ovid. 3. Fast 277.
Ad dicendum promptus & non inexercitatus. Cic. de Clar. Orat. 136.
Ad discendum promptus. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Ad pericula promptior. Cic. 1 Off. 83.
Ad pugnam promptus. Cic. pro Milon. 55.
Ad vim promptus. Cic. 2. de Lege Agrar. 81.

Animo te esse hilari & prompto ad jocandum valde me juvat. Cic. 2. Q. fret. 13.
Animum tuum promptum & alacrem perspexi ad defendendam Rempub. Cic. 3. Fam. 11.
Celeritas prompta & parata in respondendo. Cic. de Clar. Orat. 154.
Homo promptissimus & experiens. Cic. 6. Verr. 37.
Ingenium promptum ad asperiora Druso erat. Tacit. 1. Ann. 23.
Ingenium promptum in adulationes. Tacit. 15. Ann. 61.
Lingua prompta. Sallust. de Rep. ord. ad Cæsarem, Vix satis apertum os, aut lingua prompta videtur, quæ dicta pectore evolvat.
Lingua prompta ad fauces rigidos. Ovid. 4. Fast 310.
Manus promptas in fata alicujus continere. Ovid. 1. de Pont. 9. 22.
Ore alacri & prompto ac vultu, huc atque illuc intueri. Cic. 1. de Orat. 183.
Pectus promptum ad vulnera. Lucan lib. 5. 320.
Rabies in ferrum promptissima. Lucan. lib. 7. 245.
Responsio facilis & prompta. Cic. 1. de Orat. 237.
Studium alicujus promptum alicui. Tacit. 2. Ann. 36. Prompta illi legionum studia.
Promptus in arma. Tacit. 4. Hist. 76. 3.
In adulationes. Idem 15. Ann 61. 2.
In latrocinia promptissimi. Flor. 4. 12. 10.
Promptus, cum Genitivo. Gell. lib. 10 cap. 22. Plato veritatis homo amicissimus, ejusque omnibus exhibendæ promptissimus.
Animi promptus. Tacit. 2. Hist. 23. 4.
In promptu, V. PROMPTUS, us, m.
PROMPTUM, i. n. [πρόχειρον] Lucret. lib. 6. 817.
Exspiretque foras in aperta, promptaque cæli.
PROMPTE, Adv. Cic. de Petit. Cons. 34. Homines, non modo prompte sibi, sed etiam large & honorifice promitti volunt. al. Promitti sibi. Val. Max. 4. 3. 9. Prompte distribuere.
Compar. Morbi promptius finiuntur. Cels. 2. 1.
Promptius facere. Nazar. Paneg. Constant cap. 29.
Superl. Promptissime, [προθυμότατα] Confestim. Plin. 4. Epist 17. extr. Quare ego vero Corelliæ adero promptissime: nec subire offensas recusabo. Val. Max. 6. 5. 1. Victoria promptissime licentiam subministrat.
PROMPTIM, aliud Adv. Tertull in Genes. cap. 3.
— dum dicit lumina promptim Affulsisse sibi.
PROMPTUS, ûs. m. Subst. Defectiv. extra Ablativum non occurrit. ut,
In promptu esse, habere &c.
Patere & in promptu esse omnibus. Cic. 1. de Orat. 23.
In promptu esse dicimus, Manifesta, Non recondita. Cic 4. Acad. 4. A me enim ea, quæ in promptu erant, dicta sunt: a Lucullo autem reconditiora desidero.
Sed hæc quoque in promptu fuerant, nunc interiora videamus. Cic. 2. de Divin. 123.
Hoc decorum non recondita quadam ratione cernitur, sed est in promptu. Cic. 1. Off 95.
In promptu aliquid ponere, cui opponitur Contegere & abdere. Cic 1. Off. 126. Principio corporis nostri magnam natura ipsa videtur habuisse rationem, quæ formam nostram, reliquamque figuram, in qua esset species honesta, eam posuit in promptu: quæ partes autem corporis ad naturæ necessitatem datæ, aspectum essent deformem habituræ atque turpem, eas contexit, atque abdidit.
In promptu mihi est. Ovid. 13. Met. 161.
In promptu habere. Cic. 3. Tusc. 76. & Ovid 1. Pont. 1. 24.
Insipientia est iram in promptu gerere. Plaut. Pseud. 1. 5. 33.
Cognita in prompto. Lucret lib 2. 867.
PROMPTĬTŪDO, inis. f. sequioris ævi vox. V. Cellar. Cur. post. p. 365.
PROMPTUĀRIUS, a, um. Adj. [ταμιεῖος] ut, Promptuaria cella, Ex qua aliquid depromitur. Plaut Amph 1. 1. 4.
Inde cras e promptuaria cella depromar ad flagrum? Hic, pro Carcere posuit. conf. Capt. 4. 4. 10.
PROMPTUARIUM, i. n. [ταμιεῖον] Locus in quo res ad usum necessariæ ita repositæ sunt, ut statim promi ac proferri possint: ut ait Perottus. Cato R. R. cap. 11. Armarium, promptuarium unum, scamna longa sex. Paulus in l. Nam quod. §. 1. D. de peno legato, Si cui, quæ in promptuario sunt, legata fuerint: non omnis penus legata est. Symmach. 9. Epist. 72. Linguæ tuæ ornatissimo promptuario nunquam desit materia. Lactant. de Aureo sæculo, Divin. Instit. lib. 5. cap. 5. p. 269. in fine, Cum promptuaria justorum benigne paterent omnibus. H. St.
PROMPTĀRIUM, i. n. Idem. Auson. Epist. 21. extr.
Aliquid reportans interim munusculi,
De largitate musici promptarii.
PROMPTO, [προχειρίζω] are. frequent. Plaut. Bacch 3. 3. 61.
Nam illum meum malum promptare malim, quam peculium.
PH. Qui dum? LY. quia malum si promptet, in dies faciat minas.
Idem Pseud. 2. 2. 33. Thesauros promptare.
PRŌMĬTOR, ōris. m. Serv. 1. Georg. Virg. ex Fabio Pictore tradit, flaminem Cerealem, dum sacrum Cereale faceret, inter alios deos Promitorem invocasse. [Ex Thes. Lips. Sed forte error est
PROMUS, a, um. Adj. Tertull. de Res. Carn. 27. Sepulchra erunt cellæ promæ. Ibid. In cellis promis caro salita & usui reposita servatur, depromenda illinc suo tempore.
Inconditum fructum velut promum, vendere. Columel. 3. 2. Al. Pomum.
PROMUS, i. m. Cellarius. Plaut. Pseud. 3. 4. 6.
Edepol fecisti prodigum promum tibi. Columel. lib. 12. cap. 3. Promis quoque, & cellariis, aliquid attendentibus aut metuentibus intervenire.
Per translationem dixit Plautus in Trin. 1. 2. 44.
Ne admittam culpam, ego meo sum promus pectori. Idem Pseud. 2. 2. 14. Condus promus sum, procurator peni. Apul. Apol. p. 308. Elmenh. Promus librorum, qui illic erant conditi.
PROMŬLUS, a, um. Adj. dimin. Mart. Capell. 3. de form litt. U, ore constricto, labrisque promulis exhibetur. al. Prominule.
PROMUM, i. n. Idem ac Promptuarium Tertull. ad Uxor. 2. 4. Si cui largiendum erit, horreum, proma, præclusa sunt.
PROMONSTRA, Prodigia, inquit Festus.
PRŌMONTŌRIUM, ii. n. [ἄκρα, ἀκρωτήριον] quasi Præeminens monte dictum; significat Montem in mari prominentem, aut aliquid simile. Plin. lib. 36 pr. Promontoria aperiuntur mari, & rerum natura agitur in planum.

planum Cic. 6. Verr. 103. Ab eo oppido non longe, in promontorio, fanum est Junonis antiquum.
Promontorium vulgo vocatur *Cap*, vel *Cabo*, quasi Caput.
Oppida in extremis promontoriis posita. Cæs. 3. Bell. Gall. 12.
Sicilia tribus promontoriis in diversa procurrens. Mela 2. 7.
Est & Promontorium alibi quam ad mare. ut, Liv. 21. 35. Hannibal, in promontorio quodam, consistere jussis, militibus Italiam ostentat. Quod de summis Alpibus dicitur.
Multa passim sunt promontoria ubi tamen nulli sunt montes, nedum qui mari incumbant. Is. Voss. ad Melæ 1. 13 p. 70. conf. G. Voss Etym p. 412.
PROMONTORIUM Minervæ, [Κορυφαῖον ἄκρον] est juxta Surrentum, in quo olim Sirenes habitasse feruntur. In illius autem extremo est Athenæum, hoc est Minervæ sacellum, quod Ulyxes ædificasse narratur. Hujus meminit Ovid. 15. Met. 709.
Inde legit Capreas, Promontoriumque Minervæ. Ubi per synæresin quadrisyllabum est.
PRŌMŎVEO, mōvi, mōtum, [προκινῶ, προάγω, ...] ēre. Ultra movere, provehere. Ter. Eunuch. 5. 2. 3.
— move vero ocyus
Te, nutrix. a. moveo. c. video, ut nihil promoves. Cic. 3. Q. frat. 1. In balnearia assa in alterum apodyterii angulum promovi.
Castra promovere. Cæsar 1. Bell. Gall. cap. 48 pr. Eodem die castra promovit, & millibus passuum sex a Cæsaris castris, sub monte, consedit. [Quod & Movere ... dicitur. Interp. Græc. Προκινοῦσι τὸ στρατόπεδον.
Gradum promovere ab aliquo loco. Stat. 12. Theb. 541.
Mœnia. Suet. Neron. cap. 16.
Onera promovere & portare. Columel. lib. 11. cap. 1.
Scalas, & machinamenta promovere. Tacit. 15. Ann. 4.
Promovere arcana loco dicitur Bacchus, quum facit ut revelentur. Hor. Epod. 11. 13.
Simul calentis inverecundus deus
Fervidiore mero arcana promorat loco.
Promovere aliquem. Cic. 4. Att. 11. Inde domum, cœnatus, ut sim præsto Miloni: ibi igitur te videbo & promovebo.
Promovere aliquem, [ἀναβιβάζειν] Plin in Paneg. c. 90. extr. Habuerat hunc honorem periculis nostris divus Nerva, ut nos, etsi minus ut bonos, tamen promovere vellet. Plin. 10. Epist. 20. pr. Ubi primum me, Domine, indulgentia vestra promovit ad præfecturam ærarii. Suet. Oth. cap. 1. Promotos in ampliorem gradum.
Promovere, [ἐκτείνειν] Extendere. Plin. Epist. 20. lib. 8. Rursus omnes in eundem locum depulsæ, qua steterunt, promovent terram: & modo hac, modo illac lacum reddunt, auferuntque. De Vadimonis lacus insulis natantibus.
Aciem promovere. V. ACIES.
Cornua aciei utrinque promovere. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Imperium. Ovid. 2. de Pont. 2. 72.
Promōsse, pro Promovisse. Ovid. 2. Amor. 9. 17.
Roma, nisi immensum vires promōsset in orbem, &c.
Promovere, Prolongare, producere tempus. Ter. Andr. 4. 2. 28.
Eho tu impudens, non satis habes quod tibi dieculam addo,
Quantum huic promoveo nuptias? h. e. Differo. Donatus.
Promovere, Proficere. Ter. Hec. 4. 4. 81.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum. Ulpianus in l. Si quis mihi. in princip. D. de acquir. hæred. Si quis mihi bona fide serviat servus alienus: jussu meo hæreditatem adeundo nihil promovebit.
PROMŌTUS, a, um. Partic. [προηγμένος] Ultra motus.
Classis promota attollit fluctus. Stat. 1. Achil. 444.
Promota, & Remota, contraria. Cic. 3. de Finib. 52. Sic in vita non ea quæ primario loco sunt, sed ea quæ secundum locum obtinent, προηγμένα, id est producta, nominentur. Quæ vel ita appellemus (id erit verbum e verbo) vel promota & remota, vel, ut dudum diximus, præposita vel præcipua, & illa rejecta.
Promotus ad. Plin. 7. Epist. 31. Promotus ad amplissimas procurationes.
PROMOTIO, ōnis. f. Firmicus lib. 3. cap. 7. In palatiis regum, vel potentum virorum domibus, perseverant, & promotionibus aliquibus adornantur.
PROMŌTUS, ûs. m. Tertull. de Coron. Mil. cap. 3. Ad omnem progressum atque promotum.
PROMŌTOR, ōris. m. Patronus. Ammian. 21. 1. pr. Nullo arbitrio ejus promotorum suscepto, præter Nebridium. [Immo hic est eorum, qui ejus arbitrio promoti fuerant.
PRŌMULSUS, a, um. Partic. a PROMULGEO. Apul. 1. Florid. p. 342. Elmenh. Crines ejus præmulsis antiis, & promulsis caproneis anteventuli & propenduli.
PROMULCUS, i. m. Promulco agi navis dicitur, Quum scaphæ ducitur fune. Paulus. V. REMULCUS.
PRŌMULGO, āre. Publicare, palam pronuntiare: quasi Provulgare. Festus, Leges promulgari dicuntur, quum primum in vulgus eduntur. Alii sic; Promulgatur lex quum propalam constituitur, seu proponitur, ut intercedat qui velit: nemine intercedente, lex feratur. Etiam ob eam caussam, ut quivis e populo, rogatione inspecta, per otium examinare posset, antiquanda non esset, an sciscenda. Antiquat autem populus latam rogationem, quum perferri non sinit: abrogat vero jam perlatam. conf. Voss. Etym. p. 414. Cic. 2. Q. frat. 3. Cato legem promulgavit de imperio Lentuli abrogando.
De meo reditu octo Tribuni promulgarunt. Cic. pro Sext. 69.
Tribuni, qui promulgarent de salute mea, & ad vos sæpe referrent. Cic. Post. red. in Sen. 4.
Qui de Cæsare monstra promulgarunt, quibus intercederet nemo. Cic. 2. Q. frat. 5.
Quæstionem de aliquo promulgare. Cic. in Vatin. 26. i. e. Ad populum ferre rogationem. Budæus. [Rogationem de quæstione scil. decernenda. V. QUÆSTIO.
Rogationem promulgare. Quintil. lib. 2. cap. 4.
PROMULGATUS, a, um. [νομοθετηθείς] Partic. ut, Prælia promulgata. Cic. pro Muren. 30. ex Ennio. [Videtur autem de industria verboso ti usus poeta, ut cetera item. V. Gell. 20. 10.
Res multos dies promulgata & cognita. Cic. pro Flacc. 15.
Promulgata, proposita, in ærario cognita, agunto. Cic. 3. de Legib. 11.
PROMULGĀTIO, ōnis. f. Actus ipse promulgandi. Cic. 1. Fam. 5. Subito exorta est nefaria Catonis promulgatio.

Illæ enim leges nulla promulgatione latæ sunt, antequam scriptæ. Cic. Philip. 25.
Promulgatio trinundinum. Cic. 5. Philip. 8.
PRŌMULSIS, idis. f. [ὑδρόμελι] Potio ex mulso condita. Cic. 9. Fam. ...
Neque est quod in promulside spei ponas aliquid, quam ... Idem 9. Fam. 20. Habuisses enim, non hospitem, sed contubernalem ... quem virum? non eum, quem tu es solitus promulside conficere ... famem ad ovum affero, itaque usque ad assum vitulinum opera ... tur. Promulsidem Turnebus eos cibos vocari scribit, quibus ante potum haustum vescebantur, quem e mulso ducebant, quod vacuis & ... venis initio dulcem esse potionem putarent infundendam. ... stero vino mulsum conditum reprehenditur. Hor. 2. Serm. 4. 24.
Aufidius forti miscebat mella falerno,
Mendose. Alii Promulsidem interpretantur, Quod vice ... convivis ad appetentiam provocandam dabatur. Alii Anteconam ... tantur, quod daretur ante mulsum. V. Lips. Ant. Lect. lib. 3. p. 147 ... & Interp. Petron. cap. 31. & 34. Salmas. ad Tert. de Pallio, p. ... Lex. Pitisc.
Translate. Petron. cap. 24. Cras in promulside libidinis nostræ ...
PROMULSIDĀRIUM, i. n. pro Repositorio promulsidis. Petron. cap. 31. Ceterum in promulsidario asellus erat, &c. al. Promulsida... ri. V. Wower. in loc. & plenius in Lex. Pitisc.
Promulsidaria, Vasa dicuntur, quibus promulsis continetur. Pomponius ... Legatis vasis, scutellas, & promulsidaria contineri. in titul. de auro ... argento legat. in P.
PROMUNTORIA, orum. n. pl. Prominentes sunt in mari rupes ... per u scribi hæc vox debet, ut veriloquium demonstrat. ... a Monte, sed a Prominendo deducitur: in Livio tamen ... tissimum in Alpibus jugum promuntorium appellatur. V. PROMONTORIUM. f. l.
PROMUS. V. PROMO.
PRŌMUSCIS, idis. f. [προβοσκίς] Manus, sive proboscis, elephanti ... alias dicitur. Plin. lib. 8. cap. 7. Promuscidem elephantorum ... amputari, Pyrrhi præliorum experimentis patuit. Vetus exemplar ... boscidem legit.
PRŌMŪTUUM, i. n. Mutuum, mutua pecunia. Scævola l. 41. ... Statu lib. in P. Quod neque a conductoribus prædiorum, neque ... pensiones exegerit, & insuper etiam promutuum eis dederit.
PRONĀUS, i. m. [πρόναος] verti potest Protemplum, quasi ... plum, vel Templi vestibulum. Vitruv. lib. 3. cap. 1. Dipteros ... octastichos, & pronao & postico. i. e. *Tant en son principal ... au son fons.* Rursus cap. 3. Spiris perfectis & collocatis, columnæ ... medianæ in pronao & postico ad perpendiculum medii centri collocentur. i. e. *Tant au front, comme au derriere.* Budæus etiam Pronaum ... quod vulgus *Le parvis, Comme le parvis de nostre dame de Paris*, ... Lex. Vitruv. p. 93.
PRŌNECTO, nexi & nexui, nexum, [συνάπτω] ĕre. Stat. ... 245. Phalæc.
Vidi quam seriem morantis ævi
Pronectant tibi candidæ sorores. h. e. In longum tempus ...
PRŌNĔPOS, ōtis. m. [προέγγονος] Nepotis filius. Ovid. 13. Met. ...
— quia retulit Ajax
Esse Jovis pronepos; nostri quoque sanguinis auctor
Juppiter est. Cic. 13 Philip. 15. Hæc si cogitas, M. Lepidi ... Lepidi Pontificis Maximi fueris pronepos. Idem 16. Att. 14. Quia ... avi sui pronepos, scribit ad patris mei nepotem.
PRŌNEPTIS, is. f. [προεγγόνη] Neptis filia. Cajus in l. 1. D. de gradibus ... affin. Pers. 6. Sat. 53. — si mihi nulla
Jam reliqua ex amitis, patruelis nulla, proneptis
Nulla manet.
PRONITAS, &c. V. PRONUS.
PRŌNŒA, æ. f. [πρόνοια] Providentia. Budæus in notis ad Pand. ... tem enim mundi Stoici πρόνοιαν, id est Providentiam appellarunt, quem deum esse putabant, ut docet Cic. lib. 2. de Nat. Deor. ... Quintil. de Deo loquens, Providentiam fere dicit: ... tione (inquit) nihil præstantius homini dedit Providentia. ... Cicerone loquens, (lib. 10. cap. 1. p. 916. Burm.) Dono quodam Providentiæ genitus, in quo omnes suas vires eloquentia experiretur ... autem mente divina, quæ & providentia dicitur, animos ... defloxisse aiebant, qualique destillasse. Cic. 2. de Nat. Deor. ... piscibus tanta percipitur voluptas, ut interdum Pronœa nostra ... fuisse videatur. conf. Gell. 6. 1. & Providentia in PROVIDEO.
PRŌNŌMEN, inis. n. [ἀντωνυμία] Pars est orationis Grammaticis ... quod vice nominis ponatur. Ut enim quum nomen ponimus, ... personam: sic ponendo pronomen, tacito nomine, ut quum ... Hic legit, ille scribit. De hoc consule Priscianum & alios grammaticos. Pronomina quadruplicia sunt, Infinita, Ut Infinita, Ut efficiam, ... Varr. 7. de L. L. 23. conf. Quintil. lib. 9. cap. 1.
PRONOMINĀLIS, e. Adj. ut, Pronominalis constructio. Priscian. ...
PRONŌMINĀTIO, ōnis. f. Græce ἀντονομασία; Figura rhetorica, quæ ... nomine extraneo demonstrat id quod suo nomine appellari non potest. Ut si quis, cum loquatur de Gracchis, At non Africani nepotes, ... Auct. ad Heren. 4. 42.
PRŌNŬBA. æ. f. vel potius PRONUBUS, a, um. Adj. [προμνήστρια, νυμφεύτρια] Pronubæ dicuntur, Quæ sunt in obsequio nubentium, ... Donatus in 7. Æn. 319.
Pronuba dicitur, quæ nubentes domum mariti deducit, ac ... ex parte uxoris: sicut Auspex ex parte viri. Inde Pronuba Juno ... Quæ nubentibus præest, inquit Serv. in Virg. 4. Æn. 166. conf. Ovid. 6. Epist. 43.
Bellona pronuba. Virg. 7. Æn. 319.
Flamma pronuba. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 131.
— tenerum jam pronuba flamma pudorem
Sollicitat. h. e. Ingenitus ardor quidam qui ætate matura ... nes ad nuptias provocat: aut certe Connubii tempus, quippe ... nuptam faces præibant.
Nox pronuba. Claud. 4. Cons. Honor. 642.
Annulus pronubus. L. 38. ff. pr. de Rit. Nupt. & l. 3. Cod. de Spons. conf. Lex. Pitisc.
PRŌNŬBO, āre. Nuptiis præsum. Festus. [Ubi? ...

PRONUBANS, antis. Partic. Hieron. vita Malchi p. 99. Pronubante nobis mæstitia.

PRŌNUNTIO, [ἀποφαίνω, ἐκφέρω] āre. est id quod vulgo Memoriter recitare dicitur. Plin. lib. 7. cap. 48. Lucceja mima centum annis in scæna pronuntiavit.
Ad comicum morem pronuntiare aliquid. Quintil. lib. 1. cap. 8. & 12.
Acriter, apte, decenter. Plin. 5. Epist. 19. pr.
Intente, instanterque pronuntiare. Plin. 5. Epist. 19. Nam ante aliquot annos, dum intente, instanterque pronuntiat, sanguinem rejecit.
Perperam. V. PERPERAM.
Memoriter pronuntiare. Cic. 2. de Divin. 14. In quo nostra quædam Aratea memoriter a te pronuntiata sunt.
Epistulas pronuntiare versiculis facetis. Cic. 13. Att. 6.
Uno spiritu multos versus pronuntiare. Cic. 1. de Orat. 261.
Pronuntiare, Dicere. Plin. 5. Epist. 18. ad Macrum extr. Nec tamen adhuc possum pronuntiare, utrum sit difficilius, capere aliquid, an scribere.
Seorsum de re aliqua. Quintil. lib. 7. cap. 3.
Pronuntiare, Judicare. Quintil. lib. 2. Sed ii qui sint, non cujusvis est pronuntiare. Hæc Budæus.
Pronuntiare sententiam. Cic. 2. de Fin. 37. Quam igitur pronuntiabit sententiam ratio?
Pronuntiare de. Plin. 3. Epist. 15. extr. Non temere jam nunc de universitate pronuntio: de partibus experiar legendo.
Ex animi sensu ac dolore pronuntiare. Cic. pro Rosc. Amer. 129. Quæ enim mihi ipsi indigna & intolerabilia videntur, quæque ad omnes, nisi providemus, arbitror pertinere, ea pro me ipso, ex animi mei sensu ac dolore pronuntio.
Pronuntiat adversos utrosque usus. Plin. lib. 17. cap. 9.
Pronuntiare, Palam promittere. Cic. pro Cluent. 78. Suppressam esse ab eo pecuniam quam pro reo pronuntiasset: qui erant in concione non intelligebant. Hæc Budæus. Curt. 3. 5. 15. Quippe Darius mille talenta interfectori Alexandri daturum se pronuntiari jusserat. Suet. Cæs. cap. 19. Nummos de suo communi nomine per centurias pronuntiavit.
Pronuntiare, Nominare. Liv. 24. 27. Postremo victi consensu, & seditionem metuentes, pronuntiant eos Prætores.
Pronuntiare per præconem. Auctor de Viris Illust. cap. 51. extr. Liberos etiam Græcos Nemeæ per præconem pronuntiavit.
Pronuntiare, Palam nuntiare, Edicere. Curt. lib. 4. 8. 16. Imminensque Dario, iter ad Euphratem pronuntiavit.
Pronuntiare prælium in posterum diem, Indicere. Liv. 24. 14. extr.
Nomina victorum magna voce pronuntiant ludorum Gymnicorum præcones. Cic. 5. Fam. 12. ad fin.
Pronuntiare, inquit Budæus, verbum est juris in alio significatu, pro eo quod est Expresse & nominatim prædicere, præfarique ex bona fide in rebus contrahendis. Ulpian. in l. prima, D. De Ædilitio edicto, sæpe in ea significatione usus est: & in l. Quod si nolit, Qui mancipia vendunt, nationem cujusque in venditione pronuntiare debent. Hoc Græci ἀποφαίνειν, dicunt. Cic. 3. Off. 66. Is igitur Cato judex ita pronuntiavit, quum in vendendo rem eam scisset, & non pronuntiasset, emptori damnum præstari oportere. Huc etiam Nuncupari dicitur.
Pronuntiatum & statutum, inquit Ulpian. in l. Pronuntiatum. D. de Verb. signif. idem dici potest: promiscue enim & pronuntiasse, & statuisse solemus eos dicere, qui jus habent cognoscendi.
Pronuntiare de calumnia. Plin. 6. Epist. 31. ubi V. Buchner. Hinc
Pronuntiari ad bestias, est Damnari, l. 6. Dig. ad l. Julian. peculatus.
De se sententiam ferre, & judicium pronuntiare. Cic. in Pison. 97 [In emendatis codd. exstat, Tum tu ipse de te, Fecisse videri pronuntiavisti. Quæ est ipsa formula Judicis, sententiam pronuntiantis in quæstione facti.
Amplius pronuntiare, Ampliare litem. Cic. 3. Verr. 26.
De tribunali Prætor pronuntiat, si quis, &c. Cic. 4. Verr. 94.
Pronuntiatur, Impers. Plin. lib. 16. cap. 4. Patriam ab ea coronari pronuntiatur.

PRONUNTIĀTUS, a, um. Partic. [ἀποφανθείς] ut, Pronuntiata sententia. Versus pronuntiatus syllaba una brevior aut longior. Cic. in Parad. 3. extr.
Pronuntiatus, Promissus. Curt. 10. 6. 24. Ipsum ad pronuntiatam prædam sequebantur.
Item Damnatus. Ammian. 15. 3. extr. Protectores pronuntiati vertere solum, veniam meruere.

PRONUNTIĀTUM, i. n. [ἀξίωμα] Cic. 1. Tusc. 14. Omne pronuntiatum (sic enim mihi in præsentia occurrit ut appellarem ἀξίωμα, utar post alio, si invenero melius) id ergo est pronuntiatum quod est verum aut falsum. De hoc V. Gell. lib. 16. cap. 8.

PRONUNTIĀTIO, ōnis. f. [ἀπόφανσις, ἐκφορά] Actus ipse pronuntiandi.
Pronuntiatio, Pronuntiatum, Effatum. Cic. de Fato 26. Quod quum ita sit, quid est quod non omnis pronuntiatio aut vera aut falsa sit?
Pronuntiatio apud Rhetores, est, Vocis, & vultus, & gestus moderatio cum venustate, inquit auctor ad Heren. lib. 1. 2.
Indecora vel voce, vel gestu pronuntiatio. Quintil. lib. 3. cap. 3.
Quis enim cantus moderatæ orationis pronuntiatione dulcior inveniri potest? Cic. 1. de Orat. 34.
Pronuntiatio, Judicialis sententiæ Prolatio, Declaratio, Denuntiatio. ut, Lex & Pronuntiatio. Cic. pro Cluent. 67. Lege & pronuntiatione nondum condemnatu, tantum Avitus Oppianicum reum statim non fecit.
Qua pronuntiatione facta. Cæs. 2. Bell. Civil. 25. 7. ubi de Comminatione Curionis. Petron. cap. 80. Fulminatus hac pronuntiatione. Dixerat prius, Commisi judici litem.
Græca pronuntiatione strategemata dicuntur. i. e. Græca voce. Valer. Max. 7. 4. pr.

PRONUNTIĀTUS, ūs. m. [ἐκφώνησις] pro ipsa Pronuntiatione. Gell. lib. 4. cap. 17. Ratio in pronuntiatu manet. Idem 15. 3.

PRONUNTIĀTOR, ōris. m. [ἀποφαντής] Cic. de Clar. Orat. 286. Thucydides enim rerum gestarum pronuntiator sincerus & grandis etiam fuit.

PRONUNTIĀBILIS, e. Adj. Apul. Doctr. Plat. 3. pr. Oratio pronuntiabilis. Gloss. Lat. Gr. Pronuntiabile ῥητόν.

PRONUNTIATĪVUS, a, um. Adj. Idem. ut, Modus pronuntiativus, quo pronuntiamus. Diomed. lib. 1. [Quia per hunc Pronuntiata efferimus. Alias Indicativus.

PRŌNŪPER, Adv. [νεωστί] quasi dicas Valde nuper. Plaut. Trin. 2. 4. 26.
Qua sponsione pronoper tu exactus es
Pro illo adolescente. Al. Quas sponsiones.

PRŌNŬRUS, ūs. f. [προνυός] Nepotis uxor. Ovid. 17. Epist. 206.
Pronurus & magni Laomedontis ero. Modestinus in l. Nurus. D. de gradib. & affinib.

PRŌNUS, a, um. Adj. [πρηνής, προσφερής, προκαταφερής] In anteriorem partem flexus. Ovid. 1. Met. 84.
Pronaque quum spectent animalia cetera terram,
Os homini sublime dedit, &c.
Supinus & Pronus, contraria. Plin. lib. 7. cap. 17. Virorum cadavera supina fluitare, feminarum prona: velut pudori defunctarum parcente natura.
Pronus & Supinus, contraria. Cic. 1. Tusc. 42.
Pronus & Demissus. Plin. 5. Epist. 6. Demissus inde pronusque pulvinus, cui bestiarum effigies invicem adversas buxus inscripsit.
Proni decurrere monte parabant. Sil. lib. 7. 216.
Pronus ad Meridiem locus. Varr. 3. de R. R. cap. 16.
Pronus soli, & ad solem. Columel. lib. 2. cap. 9.
Solum orienti pronum. Columel. lib. 1. cap. 5. Quantoque fuerit ædificii solum pronius orienti, tanto & æstate liberius capere perflatus, &c.
Pronus in ventrem. Varr. 2. de R. R. cap. 7.
Pronus bibit aquam. Martial. lib. 5. 93.
Aurigæ pendent proni in verbere. Virg. 5. Æn. 147.
Mittere aliquem pronum. Catul. ad Coloniam, 18. 23. i. e. Præcipitem dare.
In pronum jaculari. V. JACULOR.
Pronus, Facilis. Plin. 8. Epist. 10. Quibus video e meo, tuoque latere pronum ad honores iter, & audita latius nomina, & non subitas imagines relicturus. Tacit. Agric. 31. 7. Omnia prona victoribus.
Pronus, pro Vicino. Virg. 5. Æn. 212. — ventisque vocatis
Prona petit maria. i. e. Litori vicina. Servius. Prona maria, inquit, quasi non ipsa essent per quæ transierant: aut possit fieri, ut sint maria devexa. Non hoc sensit, sed facilitatem reditus voluit demonstrare. Pronum enim dicimus, quicquid difficultatem non habet: & Arduum, quicquid difficulter superatur, Donatus.
Pronus, per translationem, Inclinatus ad virtutes, vel ad vitia. Plin. in Paneg. cap. 84. Nihil est tam pronum ad simultates, quam æm[illegible]o, in feminis præsertim.
Pronior huic rei, pro In hanc rem, apud Suet. Neron. cap. 40. C[illegible] pronior, Britanniæ Armeniaque amissa, ac rursus recepta, def[illegible] in fatalibus malis existimabat.
Honori alicujus pronior. Stat. 3. Silv. 3. 153.
Proniores paci. Valer. lib. 8. cap. 3. extr.
Pronus ad hæc, apud Suet. Vitell. cap. 7. & in superioribus exemplis.
Ad omne nefas pronus. Lucan. lib. 6. 147.
Proniores ad iracundiam. Plin. lib. 22. cap. 24.
Pronius ad fidem, Credibilius. Liv. 21. 28. Id ut tutius consilium ante rem foret, ita acta re, ad fidem pronius est.
In aliquid pronior. Quintil. lib. 2. cap. 8.
In bellum pronus. Lucan. lib. 1. 292.
In obsequium plus æquo pronus. Hor. 1. Epist. 18. 16.
Juventus Satyrorum prona in venerem. Ovid. 1. Fast. 397.
Proni in aliquem dicuntur Qui ei favent. ut Tacit. 1. Hist. 13. 6. Prona in eum aula Neronis. Idem 2. Hist. 74. 2. Muciani animus nec Vespasiano alienus, & in Titum pronior. Suet. Galb. cap. 12. Remisit in patriam quasi Cn. Dolabellæ proniorem.
Aër pronus. Ovid. 14. Met. 821.
— pronumque per aëra lapsus, &c. i. e. Cedentem & transitu facilem.
Ætas ad vitia maxime prona. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Agnus. Ovid. 5. Fast. 598.
Et pronus saturæ lac bibit agnus ovis.
Amnis. Virg. 1. Georg. 203.
Atque illum in præceps prono rapit alveus amni.
Anni proni, Volubiles & declivi, instabiles & cito labentes. Acron. Hor. in Arte Poet. 60.
Aqua. Virg. 8. Æn. 548.
Aures pronas accommodare. Claud. de Bell. Gildon. 426.
Auribus pronis aliquid accipere. Tacit. 1. Hist. 1. 4.
Aures superbæ, & offensioni proniores. Tacit. 4. Ann. 29.
Crateres, Eversi. Stat. 5. Theb. 255.
Currus. Stat. 10. Theb. 364.
Decursu prono agitur malum. Catul. ad Ortalum, 63. 23.
Dies. Stat. 2. Theb. 41.
Fides prona venit. Ovid. 3. de Arte Am. 674.
Lapsus. Claud. 1. in Ruff. 159.
Lapsus fidei. Plin. lib. 5. cap. 1.
Largitor. Claud. 4. Cons. Hon. 117.
Manu prona fundere Falerna. Tibul. lib. 3. 6. 6.
Mens prona in ferrum. Lucan. lib. 1. 154.
Menses pronos volvere. Hor. 4. Carm. 6. 39.
Motus corporis pronus, obliquus, supinus. Cic. 1. de Divin. 120.
Sententia prona. Valer. 8. Argon. 340.
Via prona. Ovid. 2. Met. 67.
Compar. Paterc. 2. 69. 6. Quem pronior fortuna comitatur.
Superl. Pronissimus ad Indulgentias. Capitol. in Pio, cap. 10.

PRONE, Adv. Compar. Ammian. 30. 29. Ad sugillandum pronius inclinat.

PRONĬTAS, ātis. f. [τὸ πρανές] Seneca in præfat. Declam. Nescio qua iniquitate & ad malum pronitate naturæ eloquentia se retrotulerit.

PRONO, āre. Sidon. 8. Epist. 11. Ipsi latrones ad pavimentum conversa defunctorum ore pronaverunt.

PRONĀTUS, a, um. Partic. Sidon. 8. Epist. 17. Nunc per catastrophen sæpe pronatus.

PROŒCŌNŎMIA, æ. f. [προοικονομία] Figura: de qua sic Servius in illum versum Virg. 1. Æn. 230.
— & Libyæ defixit lumina regnis. Pulchre prooeconomia, id est dispositio carminis. Vituperabile enim fuerat si ex abrupto transitum faceret. Rursus Virg. 2. Æn. 298.
Diverso interea miscentur mœnia luctu. Ubi Servius, Hæc est prooeco-

proœconomia. sit enim Æneam non fuisse proditorem: sed propter longinquitatem domus, & tarde bella cognovisse, & facilius evitasse discrimen.

Prŏœmium, I. n. [προοίμιον, φροίμιον] Latine dicitur Initium vel exordium, sive præfatio. Dictum Proœmium, quod οἴμη Cantus dicitur: componiturque ex πρὸ, i. e. ante; & οἴμη, cantus, quasi Ante cantum. Nam sicut citharœdi pauca illa, quæ antequam legitimum carmen inchoent, emerendi favoris gratia, canunt, Proœmium cognominavere: sic oratores ea, quæ, priusquam causam exordiantur, ad conciliandos judicum animos, præloquuntur, eadem appellatione signarunt. Sunt tamen qui Proœmium appellatum velint, quod Græci οἶμον viam nominant: quod proœmium ante rei ingressum ponatur. Hæc fere Quintil. 4. 1. V. Voss. Etym. Cic. 16. Att. 6. De gloria librum ad te misi, & in eo proœmium id est, quod in Academico tertio Id evenit ob eam rem, quod habeo volumen proœmiorum: ex eo eligere soleo, quum aliquod σύγγραμμα institui.
Libera proœmia. Quintil. lib. 3. cap 8.
Longo & alte petito proœmio respondere. Cic. pro Cluent. 58.
Vitiosum. Quintil. lib. 4. cap. 1.
Dicere proœmium Quintil. lib. 2. cap. 20.
Scribere. Quintil. lib. 3. cap 9.
In singulis libris utor proœmiis. Cic. 4. Att. 16.
Proœmia philosophiæ. Cic. 1. Acad. 8. In iis ipsis antiquitatum proœmiis philosophiæ scribere voluimus. Al. Philosophiam, vel Philosophice.
Habes legis proœmium: Sic enim hoc appellat Plato. Cic. 2. de Legib. 17. Idem 3. Verr. 111. Itaque cum a te caput illud, tam multis verbis mercenario proœmio esset ornatum, &c.
Affictum proœmium citharœdi. Cic. 2 de Orat 325.
Rixæ proœmia, Principium. Juven. 3. Sat. 288.

Prooemior, [προοιμιάζω] āri. Exordiri. Plin 2. Epist. 3. Proœmiatur apte, narrat aperte, pugnat acriter, colligit fortiter, ornat excelse. Postremo docet, delectat, afficit. Adde Sidon. 4 Epist 3.

Prŏpædeumata, um. [προπαιδεύματα] sunt ea Documenta, quæ prascifcere nos oportet prius, quam accedamus ad rerum grandiorum arcanarumque cognitionem. Bud. lib. 5. de Asse.

Prōpāgo, inis. f. [ἀπόγονον, φυτεία, παραφυάς, ἀναδενδράς, ἀκρεμὼν] Vitis vetula, & suppressa, ut ex una plures fiant: dicta quod porro pangatur, id est, longe figatur. Festus. Virg. 2. Georg. 26.
— pressos propaginis arcus. Et prima producitur. Cic. de Senect. 52. Malleoli, sarmenta, vites, traduces, propagines.
Vitia vitium deprimitur in propagines. Plin. lib. 14. cap. 1.
Vites melius respondent propagine. Virg. 2. Georg 63.
Vitium propago adulta. Hor. Epod. 2. 9.
Prŏpago, pr. corr. Genus. Lucret. 5. 1026. Virg. 12. Æn. 827.
Sit Romana potens Itala virtute propago.
Auctor propaginis. Ovid. 3. Fast. 157.
Avidissima cædis. Ovid. 1. Met. 160.
Blanda catulorum. Lucret. lib. 4. 995.
Clara. Lucret. lib. 1. 43.
Versuta propago, Autolycus. Ovid. 11. Met. 312.
Disciplinæ propagines. Varr. de L. L. lib. 7. 9 extr.
Propago librorum. Plin. lib. 7. cap. 14. Qua de causa aliorum ejus librorum propago, Liciniani sunt cognominati.
Propago, priore nunc corr. nunc prod. In utraque enim significatione credendum est nunc produci, nunc corripi: nam in posteriore primam produxit Lucret. lib. 5. 848.
Ut propagando possit producere sæcla. Quamvis in priore significatu neminem sciam ex antiquis qui contraxerit. Sunt autem qui putant, Probi auctoritatem secuti, in Nominativo primam corripi, in Ablativo produci.

Propāges, is. f. pr. c. (inquit Nonius 1. 327.) est Series & affixio continua, vel longe ducta. Pages enim compactio; unde Compages, & Propagare genus, id est Longe mittere. Pacuvius, Salvete gemini, mea propages sanguinis. Ennius,
Nobis unde forent fructus, vitæque propages. al. Propagmen.

Propāgo, pr. c. [προπαγεύω] āre. Vitem vetulam supprimere, ut ex ea una plures fiant. Cato R. R. cap. 32. Vites propages in sulcos. Hujus verbi primam syllabam Lucretius modo producit, modo corripit, præpositionem Pro in plerisque compositis faciens ancipitem.
Propagare, per translationem, ponitur pro Extendere, & dilatare. Cic. 7. Verr. 179. Quum ipse sui generis initium ac nominis ab se gigni & propagari vellet, hominum potentissimorum suscepit inimicitias.
Propagare aliquid posteritati. Cic. pro Sest 102. Hæc monumentis annalium mandantur, posteritati propagantur.
Laudem propagare ad sempiternam memoriam. Cic. pro Domo 87. Hujus viri laudem ad sempiternam memoriam temporis calamitas propagavit.
Ex quibus bona plura propagentur. Cic. in Topic. 69.
Genus animantum propagare. Lucret. lib. 1. 196.
Vera gloria radices agit atque etiam propagatur. Cic. 2. Off. 43.
Prolem. Lucret. lib. 2. 996.
Religionem propagare. Cic. 2. de Divin. 149.
Sæcla propagare. Lucret. lib. 1. 21.
Stirpem propagare in prope quingentesimum annum. Cic. 1. Philip. 13.
Tempora. Cic. 3. in Catil. 11.
Vitam sibi propagare. Cic. 1. de Invent. 2. Nam fuit quoddam tempus, quum in agris homines passim bestiarum more vagabantur, & sibi victu fero vitam propagabant.
Arbitria propagare Paulus l. 32. Non disting § 16. Quæsitum D. de Receptis, qui arbitr. vocat, Quando arbiter pronuntiat ad alium arbitrum rem rejiciendam. Budæus.
Commeatum propagare, Producere, proferre. Sueton. Calig. cap. 29.
Imperium in annum. Liv. 23. 25. extr. Suet. Cæs. cap. 24.
Fines imperii propagare. Nepos 25. 18. 2.
Terminos urbis. Tacit. 12. Ann. 23.

Propagandus, a, um. Partic. ut, Soboles propaganda. Cic. pro Marcel. 24.
Religio propaganda, quæ est juncta cum cognatione naturæ. Cic. 2. de Divin. 149.

Propagātus, a, um. aliud Partic. ut, Memoria Consulatus mei propagata. Cic. 4. in Catil. 26.
Verissime memoriam propagata, fabulæ similis existimare. Cic. ad [illegible]

Propagātio, ōnis. f. [ἐπέκτασις] Columel. de Arboribus, cap. [illegible] Propagationum genera tria sunt in usu maxime.
Vitium propagatio. Cic. de Senect 53.
Propagatio & Soboles. Cic. 1. de Off 54. Quæ propagatio & soboles, origo est Rerumpub.
Vita in qua nihil insit nisi propagatio miserrimi temporis Cic. 5. Fam.
Finium imperii propagatio. Cic. de Provinc. Consul. 27.
Propagatio nominis. Cic. 1. Tusc. 31.

Propagātor, ōris. m. Cic 8. Att 3. Ille restituendi mei quam retinendi studiosior, ille provinciæ propagator, ille absentis in omnibus adjutor. De Pompejo.

Prōpagmen, inis. n. Enn. apud Non. 1. 327. & 3. 183.
Nobis unde forent fructus, vitæque propagmen. [In hujus [illegible] cet. Nam in Gothofr cod. corrupta sunt. Quasi esset Propagmen: Propago, ĕre, forma simplicis Pago, ĕre.

Propāgino, āre. Idem quod Propagare. Gloss. Gr. Lat. [illegible] Propagino.

Propaginātus, a, um. Partic. Tertull. de Pallio, cap. 2. Quo[illegible] puli propaginati.

Prŏpăla, æ. m. est Qui merces propalam velut ante palum, [illegible] lo pendentes habet, & vendit: quam vocem in propolam depravant, quum apud Græcos, quorum vocabulum videri volunt, [illegible] Proxenetam significet, venditionisque conciliatorem, ut scribit [illegible] Cic. in Pison. 67. Panis & vinum a propala & de cupa. Sic enim Turneb. 1. 1. Quin & ea vox integra hodieque apud Varr. R. R. 3. [illegible] manet, sic scribentem, Denique ipsæ esuruminantes ad propalam diu producunt. Id est apud propalam. Quo sane Varronis in loco dubitem Ruminantes emendare refragantibus libris omnibus, [illegible] Exgrumantes legitur. Cochleas enim dicit apud propalam [illegible] suo sibi succo, & exiguo cibo vitam diu producere. Apud Nonium que in Primiter, 2. 661. Lucilius ipso syllabæ modulo satis indicat bulum Latinum esse, cujus verba sunt,
Ut cum primiriis ficos propala recentes
Protulit, & pretio ingenti dat primitus paucos. Ex Turne[illegible] al. Propola. [V. not. ad loc. Omnino verbum confictum a Turne[illegible] cujus merito a Scalig. exploditur sententia.

Prŏpălam, Adv. [ἀναφανδὸν, ἐμφανῶς] i.e. Clare, aperte, & in pro[illegible] Cic. 1. de Orat. 161. Non explicata veste, neque proposito argento, que tabulis, & signis propalam collocatis.
Ponere libellos propalam. Tacit. 4. Ann. 27.
Respondere propalam. Tacit. 12 Ann. 46.
Hæc propalam dicebat; illa tacita suberat cura. Liv. 34. 33. extr.

Propălo, āre probat Calepinus ex Columella lib. 13. cap. 7. [illegible] uti quæque virga postulaverit, propaletur. Ubi rectius Propagetur.
Pagina propalatur. Mamert. de Anima, 1. 2.
Quæ propalare dissimulat, excolere detrectat. Sidon. 9. Epist. 11

Propalātus, a, um. Partic Oros lib 6. cap. 5. Contra e[illegible] palatæ & publicæ veritatis. Augustin Epist. 137. Divinitus propalatæ

Prōpansus, a, um Partic. a Propando. Apul Milef. 6. p. 179. [illegible] Aquila propansis utrinque pinnis.

Prŏpatruus, i. m. sec. c. Maximus patruus, frater proavi [illegible] in l. 1. D. de gradib.

Prōpătŭlus, a, um. Adj. [προφανής] Late patens, atque [illegible] quasi porro patulum. Cic. 6. Verr. 110. Ac tamen eo contentus [illegible] ante ædem Cereris, in aperto ac propatulo loco, signa duo sunt, [illegible] unum, alterum Triptolemi, & pulcherrima, & perampla.
Statuas in propatulo domi abjicit Nepos 23. 9. 3.
In propatulo, Adverbialis formula, pro Palam. Columel. lib. [illegible] proœm. Quum victus & cultus humanus, non ac feris in propatulo ac silvestribus locis, sed domi sub tecto accurandus erat.
Pudicitiam in propatulo habere. Sallust Catil. 13. Viros muliebria pati, mulieres pudicitiam in propatulo habere. conf Plin. 1. Epist. 3.
Propatulo, sine præpositione, quasi Adverb. Mela 1. 19. Pro[illegible] scuntur ita Voss. & Gronov.

Prŏpe, Præpositio [ἄγχι, ἀγχοῦ, ἀγχόθι, ἐγγὺς, σύνεγγυς] Accusativo serviens, significat Juxta. Curt. Quum prope id oppidum castra constituissent. [Revera semper Adverbium esse, & subaudiri præp. in ejusmodi constructione docet Sanctius in Minerv. 1. 16. p. 190 [illegible]
Ubi non modo prope me, sed plane mecum habitares. Cic. 7. Fam.
Cubat is prope Cæsaris hortos. Hor. 1. Serm 9. 18.
Prope templa adgreditur. Varr ex poeta in Periboea, lib. 6. de L. L.
Scrupea saxa Bacchi templa prope adgreditur.
Prope ripam quum plebs Anienis ad III milliarium consedisset. Cic. Clar. Orat 45.
Prope a. Plin. lib. 15. cap. 18. Tam prope a muris habemus hostem. [illegible] Muris nostris tam propinquum. Cic. in Pison. 10. Prope a meis [illegible] &c. sedebas.
Bellum prope a Sicilia. Cic. 7. Verr. 6. At quum in Italia bellum prope a Sicilia, tamen in Sicilia non fuit?
Prope ab. Plin. lib. 4. cap. 4. Nec sunt vetustiora de illa re Latine [illegible] prætexta: tam prope ab origine rerum sumus. h. e. Tam [illegible] pinqui post rerum originem.
Prope ab domo detineri. Cic. 4. Verr. 10 Quod commodum [illegible] mediocre Pop. Romano est, tantum civium Rom. numerum, tam [illegible] ab domo, tam bonis fructuosisque rebus detineri.
Prope metum, translate. Liv. 1. 25. Horatium accipiunt, eo majore gaudio, quo prope metum res fuerat. [Ita Gronov. subaudita [illegible] Sigonius mavult Propius metum An Propiore metu? i e. Magno [illegible] urgenteque, Non enim metum ἀπλῶς indicare vult, sed Magnum [illegible]
Prope dolum. Ulpian in l Si fidejussor, in princ. D. Mandat. D[illegible] negligentia prope dolum est.
Prope seditionem ventum. Tacit. 3. Hist. 21.
Ab exsule prope esse. V. A vel Ab.
Prope ab incesto. Quintil. in Infami in matrem, 1. Decl.
Prope, [πλησίον, πλήσια, πέλας] sine casu, est Adverbium [illegible] significans. Ter. Adelph. 4. 1. 8.
Et illud rus nulla alia causa tam male odi, nisi quia prope est.
Tu adventare ac prope adesse jam debes. Cic 4. Att. 16.
Prope adventat. Plaut. Truc. 2. 4. 48.

Digitized by Google

Prope appositum alterius gladium e vagina eduxit. Cic. 2. de Invent. 14.
Prope intueri, & Procul spectare, contraria. Cic. de Senect. 43.
Volebam prope alicubi esses, In propinquo loco. Cic. 9. Fam. 7.
Prope est, quando. Plaut. Men. 5. 6. 25. h. e. Appropinquat tempus.
Prope adest, quum. Ter. And. 1. 1. 125.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi. subaud. Tempus.
Prope adest, ut. Plaut. Aul. 2. 3. 9.
Prope est, ut omnes sint. Sen. Epist. 121. l. 2. Parum abest quin omnes sint.
Jam prope erat, ut sinistrum cornu pelleretur Romanis, ni septima legio successisset. Liv. 40. 32.
Prope est factum, ut injussu Prætoris, signis convulsis, in aciem exirent. Liv. 25. 21. pr. conf. seq. dict.
Prope, Quasi, fere. Ter. Heaut. 1. 1. 46.
Ejus filiam ille amare cœpit perdite,
Prope jam ut pro uxore haberet. [Quod & Prope modum dicitur.
Annos prope quinquaginta continuos. Cic. 2. Verr. 40.
Jam tu potes discedere liberatus molestia, prope, dicam, non minore, quam Quintius. Cic. pro Quint. 44.
Prope desperatis rebus. Cic. 7. Fam. 29.
Prope divinitus. Cic. 2. Verr. 1. Id non humano consilio, sed prope divinitus, datum atque oblatum vobis summo Reipublicæ tempore videtur.
Prope novum genus dicendi. Cic. pro Arch. 3.
Prope singularis Aristoteles in philosophia. Cic. 4. Acad. 132.
Sapientia præditus prope singulari. Cic. 4. Fam. 3.
Prope solus. Cic. 4. Verr. 142.
Funeratus prope ictu arboris. Hor. 3. Carm. 8. 7.
PROPIOR, us. compar. [ἐγγύτερος] Ter. Heaut. 5. 2. 34.
Dum istis fuisti solus, dum nulla alia delectatio,
Quæ propior esset te, indulgebant, &c. Cic. 1. Tusc. 116.
Veniunt inde ad propiora.
Propior, cum Genitivo: ut, Aer propior caliginis. Lucret. lib. 4. 339.
— quia quum propior caliginis aer
Ater init oculos prior, & possedit apertos:
Insequitur, &c. [Imitatio Græcorum est. ἐγγύτερος ζόφου.
Propior cum Dativo, ut
Funeri propius. Hor. 3. Carm. 15. 4.
Quibus propior P. Quintio nemo est. Cic. pro Quint. 97. i. e. Gradu propiore junctus.
Propior vero. Liv. 23. 10. pr. Fama tenuit, quæ propior vero est, haud plus fuisse modiis.
Quod propius vero est, per parenthesin. Liv. 4. 37. Capuamque ab duce eorum Capye, vel (quod propius vero est) a Campestri agro appellatam. i. e. Magis ad veritatem accedens.
Pericula omnia sua sibi propiora esse, quam aliena. Cic pro Sext. 40.
Nos autem alium portum propiorem huic ætati habebamus. Cic. 14. Att. 21.
Res virtuti propiores. Cic. 2. Off. 22.
Propior cum Accusativo, more Præpositionis Prope. ubi V.
Propius fidem est. Liv. 2. 41. extr. i. e. Magis credendum.
Alter, quo propius hostem collocatus esset. Hist. de Bell. Gall. 8. 9.
Ipse propior montem cum omni equitatu pedites delectos collocat. Sallust. Jugurth. cap. 49.
Vitium hoc propius virtutem erat. Sallust. Catil. cap. 11.
Propior, cum Ablativo causæ vel Rei, ut
Gradu sanguinis propior. Ovid. 3. Epist. 28.
Et dicendi ardore eram propior, & ætate conjunctior. Cic. de Clar. Orat. 317.
Propius nihil factum, quam ut occideretur. Cic. 1. Q. frat. 2. h. e. Parum abfuit. Cic. 7. Verr. 94. Neque quicquam propius est factum, quam ut illud Uticense exemplum de Hadriano transferretur Syracusas. [Nisi Adv. est, ut Prope factum. V. supra.
Vocari ad propiora. Ovid. 6. Fast. 83.
Cura propior deam angit. Ovid. 13. Met. 578.
Exemplo tangi non propiore potes. Ovid. 16. Epist. 326.
Fides ad fallendum propior. Tacit. 2. Hist. 8.
Intervallum multo tanto propius nobis, quam &c. Varr. de L. L. lib. 6. pr. [Multo tanto, ut diceres Altero tanto.
Mors propior venit. Tibul. lib. 2. 3. 42.
Spatiis propioribus ætas aliquem insequitur. Virg. 9. Æn. 275.
Tunica propior pallio est. Proverbium, quo nihil usitatius. Plaut. Trin. 5. 2. 30. Hunc priorem æquom'st me habere; tunica propior pallio est.
PROPIOR SOBRINO, PROPIOR SOBRINA, Sunt Patrui magni, Amitæ magnæ, Avunculi magni, Materteræ magnæ filius, filia. Cajus L. 1. D. de grad. & adfin. conf. Paul. l. 10. §. 9. D. ejusd. t. Apud Festum exstat Propius sobrino, &c.
PROPIUS, Adv. compar. [ἐγγύτερον, ἐγγύτερον, πλησιέστερον, ἐγγύτερω] Quod barbaris dicitur *Magis juxta*, vel *De prope*. Ter. Adelph. 3. 2. 11. Propius obsecro accedamus.
Propius aliquid esse dicimus, ait Budæus, pro Verisimilius esse. Callistratus l. Semper. D. de jure immunit. § Conductores, Quod propius est defendere, nisi paria cum fisco fecisse dicantur.
Propius urbem. Cic. 6. Philip. 5. Dum ne propius urbem Romam cc. mil. admoveret.
Propior amicus, vide AMICUS. H. St.
Abesse propius ab ortu & divina progenie. Cic. 1. Tusc. 26.
Abesse propius mortem. V. ABSUM.
Accedere propius. Ovid. 2. Met. 41. Cic. 14. Fam. 19.
Itineribus nocturnis propius aliquem accedere. Cic. 11. Att. 11.
Ut propius accedam. Form. transeundi. Cic 4. de Finib. 24. Sed ut propius ad ea, Cato, accedam, quæ a te dicta sunt.
Accedere propius ad sensum alicujus. Cic. in Partit. 61.
Ad similitudinem enim Deo propius accedebat humana virtus, quam figura. Cic. 1. de Nat. Deor. 96. Al. Dei.
Aspicere tela alicujus propius. Virg. 1. Æn. 530.
Conficere spatium propius. Cic 2. de Nat. Deor. 87. Stellæ aliæ propius a terris, aliæ remotius, ab eisdem principiis, disparibus temporibus eadem spatia conficiunt.
Consistere propius. Ovid. 3. de Arte Am. 467. Liv. 1. 27. Hic in acie prope flumen, tenuere dextrum cornu, in sinistro Fidenates propius montes consistunt.
Ire propius. Ter. Adelph. 4. 2. 48. Sane hac multo propius ibis.
Cur castra longius adversariorum castræ, & propius urbem moventur? Cic. ad Octavium.
Petas propius licebit, quod petis. Martial. lib. 1. 118.
Stare propius ab aliquo loco. Senec. Epist. 121.
Sum. Ovid. 18. Epist. 177.
Quo propius nunc es, flamma propiore calesco.
Subsequi propius aliquem. Plaut. Bacch. 4. 4. 72.
Cedo manum, ac subsequare propius me ad fores, intro inspice.
Ut ventum propius est. Ovid. 4. de Pont. 7. 43.
PROXIMUS, a, um. superl. [ἐγγύτατος] Proxima, inquit Donatus in Ter. Eun. 2. 3. 40. nobis, aut præterita, aut futura sunt. [Quod ad Tempus scil. non Spatium.
Ædis proximæ fundo. Ter. Heaut. 4. 4. 10.
Mare dissimile proximo ei continenti. Cic 4. Acad. 160.
Vicinus proximus. Cic. 2. Att. 14. C. Arrius proximus est vicinus, immo ille quidem jam contubernalis.
In annum proximum transferre. Cic. pro Milon. 24.
Die primo & proximo. Cic. 4. Tusc. 64.
Diebus proximis superioribus. Cic. 1. Fam. 9.
Mensibus proximis illum non vidi. Ter. Eun. 2. 3. 40. i. e. Præteritis, inquit Donatus.
Nocte quid proxima, quid superiore egeris. Cic 1. in Catil. 1. [Antecedenti.
Sæculo hunc proximo Themistocles insecutus est. Cic. de Clar. Orat. 41.
Senatum in proximum differre. V. IN.
Cura proxima, Proxima sequens. Ovid. 2. de Arte Am. 746. Idem 1. de Arte Am. 37.
Proximus huic labor est, placidam exorare puellam.
Proximi, veteres dixere pro Proximo. Cato contra Furium, Die proximi hoc dicit, i. e. Proximo. Nonius 2. 650. V. etiam Gell. 10. 24.
Proximus, Simillimus. Cic. 2. Att. 6. Quia etiam dubitem, an hic Antii considam, & hoc tempus omne consumam: ubi quidem ego mallem duumvirum, quam Romæ fuisse. Tu vero sapientior Buthroti domum parasti; sed mihi crede, proxima est illi municipio hæc Antiatum civitas. Proxima, i. e. Simillima, quod ad solitudinem & amœnitatem attinet. Iterat enim idem lib. 4. 8. his verbis; Hoc scito, Antium Buthrotum esse Romæ, ut Corcyræ illud tuum. Nihil quietius, nihil alsius, nihil amœnius.
Proximum, aliquando Obvium & facile significat. Apul. Apol. p. 278. Elmenh. Quis unquam fando audivit tam similem suspicionem? tam aptam conjecturam? tam proximum argumentum? Idem ibid p. 287 Elmenh. Nimia patiens vir es & oppido proxima humanitate. Sen Epist. 12. Proximam occasionem arripere. V. Burm. & Schulting. ad Quintil 13 10
Proximus, Superior, Primus: In his tribus est observatio digna scitu, de rebus ordine relatis ad tria tempora præterita, retro tamen numerando. Cic. pro Arch. 11. Est enim obscurum, proximis Censoribus, hunc cum clarissimo imperatore L. Lucullo apud exercitum fuisse: superioribus, cum eodem Quæstore fuisse in Asia: primis, Julio & Crasso, nullam populi partem esse censam
Optimus, Proximus, Tertius. Plin. lib 12 cap 13. Asarum optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrico.
Summus, Proximus, Tertius. Cic. 2. de Invent. 173. Summa necessitudo honestatis, huic proxima incolumitatis, tertia & levissima commoditatis.
Proximus, sed longo intervallo proximus. Cic. de Clar Orat 173. Duobus igitur summis Crasso & Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longo intervallo, tamen proximus. Virg. 5 Æn. 320.
Proximus huic, longo sed proximus intervallo.
Ad aliquem sedere proximum. Ovid. 1. de Arte Am. 139. Sed V. Burm. not.
Proximus ante aliquem. Cic. de Senect. 42.
Proximus a postremo. Cic. in Orat. 217.
Proximus ab eo. Quintil. lib. 3. cap. 10. circa finem.
Ab aliquo proximus. Quintil. lib. 3 cap. 8.
Proxima ab Ægypto Campania est copia rosæ. Plin. lib. 13. cap. 3. In veteri codice non legitur Proxima.
Proximus a vino somnus. Plin. lib. 10 cap. 75.
Proximus post. Cic. 1. Off. 109. Qui præfectus classis proximus post Lysandrum fuit.
Proximus cum Accusativo. Claud. 2. in Eutrop. 238.
Pars Phrygiam, Scythicis quæcunque Trionibus alget;
Proxima Bythinos; solem quæ condit, Ionas. Adde Drakenb. ad Sil. 1. 13. & Burm. ad Quintil. 8. 6. p. 733. & ad Ovid. 1. de Arte Am. 139. [Apud Claudian. aliter distinguunt. Et recte.
Proximus te sum, apud Plautum in Pœn. 5. 3. 1. Cic. 1. Att. 11. Proximus Pompejum sedebam.
Proximus, Brevissimus. Cic. 2. Off. 43. Socrates hanc viam ad gloriam proximam, & quasi compendiariam dicebat esse, si quis, &c.
Proximus cum Ablativo rei, ut
Amore tibi proximus. Cic. 1. Att. 16.
Eques dignitate Senatori proximus. Cic. pro Cluent. 152.
Genere mihi proximus. Ter. Adelph. 4. 5. 17.
Proximum vino gustu semen. Plin. lib. 12. cap. 25.
Titulis proximus. Ovid. 4. Fast. 43.
Proximus optimis. Plaut. Trin. 2. 4. 86.
Optimis proximum numerari. Cic. de Clar. Orat. 220.
Carmina proxima Phœbi versibus. Virg. 7. Ecl. 22.
Honores proximos illi Pallas occupavit. Hor. 1. Carm. 12. 17.
Laudem Planco proximam consecuturus es. Cic. 10. Fam. 25.
Usu longo alicui proximus, Familiarissimus. Ovid. 3. de Pont. 6. 53.
Lictor proximus. In officio magistratuum lictores quidam dicebantur proximi, qui quam alii cariores magistratui, eique semper præsto erant, & apparebant ante alios sui ordinis: ut in inscriptione pervetusta, L. VALERIVS ACHILLEVS LICTOR PROXIMVS. Forte quispiam interpretabitur primo adjunctum, & secundum, quod verum non putem. Sallustius quoque eodem locutus modo est in bello Jugurthino, (cap. 12.) Sed Hiempsal in oppido Thirmida forte ejus domo utebatur, qui proximus lictor Jugurthæ, carus acceptusque ei semper fuerat. Turnebus.
Proximus sum egomet mihi. Ter Andr. 4. 1. 12.

Intimos, proximos, familierissimus quisque sibi pertimuit. Cic. 1. Q. frat. 4.
Sic proximi funt Cognati. Val. Max. 4. 4. 1. Tutela cara proximis, accepta alienis.
Vero proximum. Hor. in Arte Poet. 338.
Veritati proximum. Quintil. lib. 2. cap. 10.
Habere aliquem proximum. Cic. 1. Att. 1. Dies nullus fere est, quin hic Satyrus domum meam ventitet: observat L. Domitium maxime, me habet proximum.
Id habendum est Deo proximum, quod est optimum. Cic. 2. de Legib. 40.
Inferioris ætatis proximus. Cic. de Claris Orat.
Servorum proximi, Proxime stantes. Tacit. lib. 15. Ann. 64.

PROXIMUM, i. n. subst. Ter. Eun. 3. 5. 63.
Eamus ad me: ibi proximum est ubi mutes. h. e. Nullus est propior locus, ubi possis mutare vestem.
Qua cuique proximum erat. Liv. 30. 6. pr.
De proximo. V. DE.
E proximo, i. e. ex Vicinia. Plaut. Asin. x. 1. 38.
Hanc meretricem e proximo Phileniom. Nepos 16. 2. x. Quemque ex proximo locum fors obtulisset.
In proximo, Non procul hinc. Cic. 16. Fam. 12.

PROXIMUS, i. m. Vicinus. Quintil. Decl. 3. Optimum fuerat non habuisse talem proximum, aut libenter perdidisse. Idem Decl. 259. In illa omnium trepidatione, in qua pro sua quisque salute sollicitus, nihil de Proximo cogitabat.
Proximus, [ὁ πλησίον] apud Volg. Interp. S. S. & Ecclesiasticos significat Quemvis hominem, jure communis societatis nobis conjunctum. conf. PROXIMATUS infra, & Lex. Pitisc.

PROXIMIOR, us, Compar. usurpat Senec. Epist. 109. Ita tamen ut modum servem, & quidem continentiæ proximiorem. Innocent. de Cas. 228.
Fines proximiores. conf. Borrich. Cogit. p. 307.
Ut si a Supremus dicas Supremior. H. St. Qualia multa Planti.

PROXIME, [ἐγγύτατα, ἀγχοῦ] Adv. superl. Plin. lib. 4. Epist. 13. ad Cornel. Tacit. Proxime quum in patria mea fui, venit ad me, &c.
Litteræ, quas a te proxime accepi. Cic. 5. Fam. 15.
Is quero proxime nominavi. Cic 1. de Nat. Deor. 37.
Eique proxime adjunctus Drusus fuit. Cic. de Clar. Orat. 109.
Proxime januam, Romam, &c. Varro de R. R. lib. 1. cap. 13. Villici proxime januam cellam esse oportet. Cic. 5. Fam. 2. Idem 6. Att. 5. Tamen esse officium meum putavi, exercitum habere quam proxime hostem.
Quam proxime Italiam. Cic. 3. Att. 14.
Proxime Hispaniam Mauri sunt. Sallust. Jugurth. cap. 19.
Ego huic tuæ virtuti proxime accedo. Cic. 11. Fam. 21.
Fides ac jusjurandum proxime legum ac pœnarum metum. Liv. 1. 21.
Proxime morem Romanum. Liv. 24. 48.
Proxime periculum. Quintil. lib. 8. cap. 6. quo loco de tropis agit, Præcipueque ex his oritur mira sublimitas, quæ audaci, & proxime periculum, translatione tolluntur, quum rebus sensu carentibus actum quendam & animos damus, qualis est, Virg. 8. Æn. 728.
— pontem indignatus Araxes.
Fictor ex ære vel marmore, proxime Polycletos & Euphranoras. Victor. Vulg. in Adriano.
Proxime a. Cic 4. Acad. 16. Proxime a Lacyde solo retenta est: post autem, &c [Proxime, est temporis Adv. h.l. nec cum præp. jungi debet.
Proxime alter ab altero. Columel. lib. 1. cap. 6. Omnes tamen quam proxime alter ab altero debent habitare, ne villici diversas partes circumeuntis sedulitas distendatur, & ut inter se diligentiæ & negligentiæ cujusque testes sint.
Proxime atque. Cic. 9 Fam. 18. Non possum ego non, aut proxime atque ille, aut etiam æque laborare.
Proxime autem, & secundum deos, homines hominibus maxime utiles esse possunt. Cic. 2. Off. 11.
Proxime accedere ad verum. Cic. 4. Acad. 36.
Proxime, Mox, Tertio loco. Plin. lib. 12. cap. 12. In nostro orbe proxime laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum.
Proxime, aliter. Quintil. lib. 6. 2. Et ut proxime utriusque differentiam signem: i. e. Ut quantum prope fieri potest, accedam ad utriusque differentiam.

PROXIMIUS, Compar. Min. Felix cap. 19. Quid Mantuanus Maro? Nonne apertius, proximius, verius?
Proximius sequi. Manil. 3. 531.

PROXIMO, Adv. Idem quod Proxime. Cic. 4. Att. 17. Ab Q. Fratre accepi litteras, datas a litoribus Britanniæ, proximo. i. e. Proximis diebus. Sic Arcano & arcane, Commodo & commode, Indifferenter veteres dixere. conf. Charis. p. 191.

PROXIMITAS, ātis. f. [ἀγχιστεία] Primus propinquitatis, vel cognationis gradus, ut nonnulli volunt. Ovid. 2. de Arte Am. 662.
Et lateat vitium proximitate boni. Ovid. de Nuce 56.
Neque ream nimiæ proximitatis agi.
Damno est ista proximitas. Ovid. 10. Met. 339.
Proximitate niti. Quintil. lib. 3. cap. 6.
Requirere proximitatem, aut primum hæredem. Ovid. 13. Met. 154.

PROXIMO, [ἐγγίζω] āre. Proximum esse. Cic. 2. de Nat. Deor. 112. Capiti autem equi proximat Aquarii dextra, totusque deinceps Aquarius. Al. Proxima. Solinus cap. 70. non procul a fine, Tertia huic proximae eodem nomine. Idem cap. 65. Iodo flumini proximantes, versa ad Meridiem plaga, ultra alios torrentur calore. Apul. Met. 2. p. 128. Elmenh. In vicum proximamus Idem 6. Met. p. 174. Sacratis foribus proximat.

PROXIMANS, antis. Partic. Apul. 2. Met. p. 122. Prælio jam proximante. Idem 3. p. 140. Ut me præsepio videre proximantem. Idem 5. p. 161. Loco proximante V. Barth. Advers. 1. 3. Solin. cap. 11. Ei proximans lacus.

PROXIMATUS, ūs m. Dignitas aulica sub Imperatoribus. Leg. 1. & 11. Cod de Proximis Scriniorum. Splendor indepti proximatus. V. Vales. in Ammian 20. 9 & Salmas. Hist. Aug. p. 207

PROPINQUUS, a, um. Adj. [πλησίος, πλησίον, ἐγγύς] Qui prope est. Ter. Heaut 1. 1. 5.
Quod ego in propinqua parte amicitiæ puto.
Prædium. Cic pro Rosc. Amer. 133.
Provinciæ propinquæ & finitimæ, Cic. 11. Philipp. 34.
Regio. Ovid. 3. Trist. 12. 35.

Rus propinquum. Ter. Eun. 5. 6. 1.
Ex meo propinquo rore hoc capia commodi.
Clamor propinquus. Sil. lib. 13. 148.
Exilium propinquius. Ovid 4. Trist 4. 51.
Signa propinqua micant. Ovid 2. Fast. 189.
Propinquus, de tempore, ut
Mors. Cic. 1. de Divin. 36.
Spes propinqui reditus. Cic. 9. Att. 18. Liv. 28. 25. Missi circa finitimas civitates exactores, stipendii spem propinquam fecere.
Vespera. Tacit 15. Ann. 60.
Propinquus, ad Similitudinem relatum, ut,
Motus, qui finitimi sunt & propinqui his. Cic. 2. de Orat. 185.
Verbis propinquis abuti. Cic. in Orat. 94.
In propinquo sunt castra. Liv. 24. 38. extr.
In propinquo certamen erat. V. IN præpositionem.
Propinquus, [ἀγχιστεύς] Conjunctus, Cognatus, Affinis. Cic. de Amicit. 19. Itaque cives potiores sunt quam peregrini, & propinqui quam alieni.
Consanguinitate propinquus. Virg 2. Æn. 86.
Propinqua & Necessaria. Cic. pro Muren. 73. Virgo Vestalis, huic propinqua & necessaria.
Longinqui & Propinqui, contraria. Cic. pro Milo. 7. Etsi ... rempublicam, in privatos, in longinquos, in propinquos, ... in suos irruebat.
Arctior vero colligatio est societas propinquorum. Cic. 1. Off. 53.
Cari propinqui. Hor. 1. Serm. 12. 83.
Propinqui, cognatique, optime convenientes. Cic pro Rosc. Amer. ...
Tutela abeat ad sanos propinquos. Hor. 2. Serm. 3. 218.
Compar. Varro L. L. 7. 38. Casus propinquiores. Idem 9. 2. ... quiora genere inter se verba. conf. Ovid. 4. Trist. 4. 51.

PROPINQUA, Adv. [πλησίον] Plaut. Truc. 2. 7. 21.
Atat eccam, adest propinqua: credo audivisse hæc me loqui.

PROPINQUITAS, ātis. f. [ἐγγύτης] Conjunctio, vicinitas. Cic ... 46. Nimis enim imminebat, propter propinquitatem, Ægypto ... Liv. 38. 27. extr. Ipsa, jam enim medium Autumni, locis gelidis propinquitate Tauri montis excedere properans, &c.
Propinquitas loci, & Longinquitas, contraria. Cic. 1. de Invent. ...
Municipium propinquitate pæne finitimum. Cic. 3. Philip. 15.
Propinquitas, [ἀγχιστεία, συγγένεια. Gl. L. Gr.] Affinitas. Cic de ... 50. Ut bonos boni diligant, adsciscantque sibi, quasi propinquitate conjunctos atque natura.
Propinquitas, & affinitas. Cæs. 2. Bell. Gall. 4.
Idem C. Calvisium, contubernalem meum, amicum tuum, arcta propinquitate complectitur. Plin. Sec. Epist. 4. libri 4. H. St.
Si pietate propinquitas colitur: qui affinem prodit, impius ...
Cic. pro Quint. 29.
Qui est cum illo maximis vinculis & propinquitatis & affinitatis ...
Cic pro Planc. 27.
Propinquitate conjuncti. Suet. Neron. cap. 36. Interemit ... affinitate aliqua sibi, aut propinquitate conjunctos.
Propinquitate proximus. Nepos 17. 1. 3.

PROPINQUO, [πλάζω, πλησιάζω] āre. Vicinum & proximum ... prope accedere. Virg. 2. Æn. 733.
Prospiciens, nate, exclamat, fuge nate, propinquant.
Acies legionum propinquat. V. ACIES.
Supplicium propinquat. Stat. 5. Theb. 493.
Scopulo. Virg. 5. Æn. 185.
Frequenter Dativo jungitur, nonnunquam & Ablativo rei. Virg. 6. Æn. ...
Corripiunt spatium medium foribusque propinquant. Idem 2. Æn. 730
Jamque propinquabam portis
Animis propinquare alicui. Stat. 10. Theb. 379.
Cum Accusativo etiam jungitur. Virg. 10. Æn. 254.
— tu rite propinques
Augurium. Phrygibusque adsis pede, diva, secundo. Sil. ...
Haud tamen abstiterim, mortem licet arma propinquent.

PROPINQUANS, antis. Partic. Sallust. Fragm. cap. 29. ... propinquantes jam amnem Tartenium.

PROPEDIEM, Adv. temporis, [ἐν βραχεῖ, ὀλίγου χρόνου] Brevi ... Prope sit dies quando aliquid futurum sit. Ter. Heaut 1. 1. 109.
Menedeme, at porro recte spero illum tibi
Salvum affuturum esse hic confido propediem. Cic. 3. ...
Tum & præsens tecum propediem, ut spero, & dum abero, ... loquar. Idem 1. de Divin. 47. Ter. Heaut. 4. 8. 28.
— næ tu propediem
(Ut istam rem video) istius obsaturabere.
Dicitur quasi Prope hunc diem. H. St.
Propediem te videbo. Cic 6. Att. 2.

PROPEMODUM, Adv. [ὀλίγου δεῖν, σχεδὸν] Pæne, quasi prope modum. Ter. Adelph. 1. 2. 51.
Curemus, æquam uterque partem, tu alterum,
Ego item alterum: nam ambos curare, propemodum
Reposcere illum est, quem dedisti. Idem And. 1. 47.
Nam propemodum habeo tibi jam fidem.
Verba componere, & syllabas propemodum dinumerare. Cic. in Orat. ...
Alteros propemodum jam sumus experti. Cic. 6. Fam. 4.
Ut propemodum justioribus utamur illis, qui omnino avocent a philosophia, quam iis, &c. Cic. 1. de Finib. 2.

PROPEMODO, Idem. Liv. 24. 20. Quum propemodo muris ... [Ut Postmodum, & Postmodo.

PROPECTO, pexui, vel pexi, vel pectivi, pexum, [...] ... In longum pectere.

PROPEXUS, a, um. [καθειμένος] ut, Propexa barba. Ovid. 1. Fast. ... conf. Sil. 13. 310.
Barba propexa in pectore. Virg. 10. Æn. 838.
Canities mento propexa. Stat. 2. Theb. 97.
Crinis propexus ac rutilatus. Tacit. 4. Hist. 61.

PROPROPISM, V. PROPS.

PROPSORUS, i. m. Marsorum dux fuit ac princeps, illo Marsico bello quod cum Romanis gesserunt, sic dicto, quod Marsi populi ... ...

Digitized by Google

illius fuerint auctores. V. Strab. lib. 5. [Immo Q. Pompædius Silo. In Gr. est [illegible]. Al. Popedius.

PROPELLO, propŭli, propulsum, pr. c. [[illegible]] ĕre. Longe pellere, procul amovere. Plin. lib. 9. cap. 6. Dum saginam persequitur, in litus fluctibus propulsa, &c.
Navem remis propellere. Cic. 4. Tusc. 5.
Propellere a castris. Liv. 7. 24.
Agmina voce. Sil. lib. 7. 530.
Amnem cædibus. Stat. 1. Theb. 43.
Classem. Lucan. lib. 3. 1.
Hastam vicinam metæ. Sil. lib. 16. 571.
Impetum inimicorum. Cic. Anteq. iret in exsil. 1.
Inimicos. Cæsar 5. Bell. Gall. cap. 33.
Injurias hominum. Columel. lib. 7. cap. 12.
Membra propellit anima. Lucret. lib. 3. 163.
Orationem alicujus propellere remis. Translatione sumpta a navigantibus, qui remis nodas propellunt. Cic. 4. Tusc. 9.
Pactione. Sallust. in Catil. cap. 26. Collegam suum Antonium pactione provinciæ propulerat, ne contra Rempublicam dissentiret. Emendati codd. legunt, Perpulerat n. c. r. sentiret.
Pecus pastum. Liv. 25. 8. Pecore Carthaginiensium, quæ pastum propulsa essent.
Periculum Populi Rom. propellere. Cic. pro Font. h. e. A Rom. Populo fugare.
Periculum vitæ propellere ab. Liv. 40. 11. extr. Periculum vitæ propellere a me potes, puniendo eos, qui ad me interficiendum ferrum sumpserunt.
Propellere, Ultra ducere. Columel. lib. 2. cap. 2. Quum ventum erit ad versuram, in priorem partem jugum propellat.

PROPELLENS, entis. [[illegible]] Partic. Lucret. lib. 4. 286.
Atque aliam præ se propellens aere volvit.

PROPULSUS, a, um. Partic. [[illegible]] ut, Flumina propulsa cruore. Lucan. lib. 7. 789. Cæs. 8. Bell. Gall. 19. Victi propulsique. Hirt. Bell. Hisp. cap. 26. Adversarios adhoc propulsos habemus.

PROPULSUS, ûs. m. [[illegible]] Senec. 5. Nat. Quæst. 14. Ventum propulsu suo concitare.

PROPULSOR, ōris. m. ut, Cornigeri pecoris propulsor. i. e. Bubulcus. Venant. Fortunat. 3. de Vita Martin. 301.

PROPULSO, pr. c. [[illegible]] āre. frequent. Cic. 5. de Finib. 24. Captatque, & ea, quæ naturæ sentit apta, appetere: & propulsare contraria.
Bellum mœnibus propulsare. Liv. 3. 69.
Frigus, famem, & similia. Cic. 4. de Finib. 69.
Hostem. Cæs. 1. Bell. Gall. 49.
Impetum inimicorum propulsare ac propellere. Cic. Anteq. iret in exsil. pr. [[illegible] Repellere.
Injurias. Cæs. 6. Bell. Gall. cap. 14.
Morbi exquisitis remediis propulsandi. Columel. lib. 6. cap. 5.
Periculum a capite. Cic. pro Cluent. 144.
Periculum quod in omnes intenditur. Cic. pro Rosc. Amer. 7.
Populum sic ab ingressione fori propulsari videres. Cic. 5. Philip. 9.
Suspicionem. Cic. 5. Verr. 140.
Vindicationem. Cic. 2. de Invent. 161.

PROPULSANS, antis. Partic. Curt. 9. 4. 31. Clypeo incidentia tela propulsans. Idem 9. 2. 6. Via diurno quæstu propulsans famem.

PROPULSĀTIO, ōnis. f. [[illegible]] Cic. pro Sulla, 2. Cum hujus periculi propulsatione conjungam defensionem officii mei.

PROPULSĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Valer. lib. 7. cap. 9. Auctorem harum rerum benevolentia, propulsatorem odio insecutus.
Valetudinum pessimarum propulsator. Arnob. 7.

PROPEMPTĬCUS, a, um. [[illegible]] Adj. unde, Propempticum carmen, quo prosequimur abeuntem & discedentem. [illegible], Comitor, cum Pompa assequor, honoris gratia deduco. Convoyer. Stat. 3. Silv. 2.

PROPENDEO, di, sum, [[illegible]] ēre. In anteriorem partem pendere: sicut Dependere, Retroversum, sive in posteriorem partem. Cic. 5. Tusc. 51. Quam vim habeat libra illa Critolai. Qui quum in alteram lancem animi bona imponat, in alteram corporis, & externa: tantum propendere illam boni lancem, putet, ut terram & maria deprimat.
Si multo majore & graviore ex parte bona propendent. Cic. 5. Tusc. 86. [In his duobus locis est Præponderare, [illegible], [illegible]. Ac sane hæret suspicio, an non [illegible] Præpendeo irrepserit in codd. Tullianos. conf. tamen Propensus Partic. Dependeo in contraria significatione positum me legere non memini.
Propendere in aliquem inclinatione voluntatis. Cic. 2. de Orat. 129. Hoc necesse est, ut is qui nobis causam adjudicaturus sit, aut inclinatione voluntatis propendeat in nos, aut defensionis argumentis adducatur, aut animi permotione cogatur.

PROPENDENS, entis. Partic. [[illegible]] Demissus. Columel. lib. 7. cap. 12. Probatur quadratus potius, quam longus aut brevis, capite tam magno, ut corporis videatur pars maxima, dejectis, aut propendentibus auribus. De cane villatico.

PROPENDŬLUS, a, um. Adj. ut, Propenduli crines, apud Apul. lib. 1. Florid. p. 342. Elmenh.

PROPENSUS, a, um. [[illegible], [illegible]] Partic. Vehementer Inclinatus. Plaut. Bacch. 3. 4. 23.
Sed ante quam illa nunquam meis opulentiis
Ramenta fiat gravior aut propensior,
Mori me malim excruciatum inopia.
Propensa munera, i. e. Multa & magna. Plaut. Truc. 1. prol. 8.
Hortandus, cui Sua sponte propensus opponitur. Cic. 5. de Finib. 6. Sed utrum hortandus nobis es, Luci, inquit, an etiam tua sponte propensus es?
Ad causam turpem propensior. Cic. 7. Att. 25.
Ad discendum. Cic. 3. de Finib. 65.
Ad ignoscendum. Cic. 2. de Invent. 107.
Ad lenitatem. Cic. pro Muren. 41.
Ad similitudinem veritatis. Cic. 1. de Nat. Deor. 96.
Ad voluptatem. Cic. 1. Off. 105. Quin etiam, si quis est paulo ad voluptates propensior.
In aliquid propensior. Quintil. lib. 4. cap. 1.
In alteram partem. Cic. 8. Att. 3. Multitudo & infimus quisque propensus in alteram partem.

Animus propensus ad salutem alicujus. Cic. 4. Fam. 13.
Ut natura ad aliquem morbum proclivior, sic animus alius ad alia vitia propensior. Cic. 5. Tusc. 81.
Propenso animo aliquid facere. Liv. 37. 54. pr.
Propensior benignitas esse debebit in calamitosos. Cic. 2. Off. 62.
Dei propensi ad vota. Ovid. 1. Fast. 722.
Disputatio ad veritatem. Cic. 1. de Divin. 9.
Favor. Ovid. 3. de Pont. 4. 15.
Favorem propensum petiit voce sollicita. Ovid. 14. Met. 706.
Naturæ propensioris homo, id est Pronior in Venerem. Vide in Indice Historicor. Francf. editor. H. St. V. Capitol. Gord. Jun. cap. 19.
Voluntas propensior in aliquem. Cic. 2. Off. 68. A quo enim expeditior & celerior remuneratio fore videtur, in eum fere est voluntas nostra propensior.
Voluntas propensissima. Hirt. Bell. Alex. cap. 26.

PROPENSE, Adv. [[illegible]] Propenso animo. Cic. 12. Fam. 15. Ut hanc concordiam & conspirationem omnium ordinum ad defendendam libertatem, propense non crederent esse factam.

PROPENSIO, ōnis. f. [[illegible]] Animi inclinatio. Cic. 4. de Finib. 47. Qui nulla in re, nisi in virtute aut vitio, propensionem, ne minimi quidem momenti, ad summum bonum adipiscendum esse diceret.

PRŎPĔRO, [[illegible], [illegible], [illegible]] āre. a Prope fit; & significat Festinare, celeriter ire. Nam qui in aliquem properet, id agit ut illi propinquior sit. Ter. Andr. 1. 5. 65. Obstetricem arcesso. P. propera.
Festinare & Properare, quid differant, V. FESTINO, & Gell. 16. 14. Non. 5. 81.
Mature properare. V. MATURUS.
Pergere & properare Romam. Cic. 1. Q. frat. 3.
In campum. Cic. 1. de Orat. 166.
In Cyprum. Ter. Adelph. 2. 4. 14.
Atque inde ventis, remisque, in patriam omni festinatione properavi. Cic. 10. Fam. 25.
Properare ad exitum. Cic. 16. Att. 7.
Ad metam unam. Ovid. ad Liv. 359.
Sedem properamus ad unam. Ovid. 10. Met. 133.
Dudum properare. Plaut. Amph. 2. 2. 29.
— nam quid illa revertitur,
Qui dudum properare se ajebat: an ille me tentat sciens?
Ocius propera. Plaut. Cistel. 3. 8.
Quo properas? Plaut. Asin. 3. 3. 16.
Retractare & Properare, contraria. Cic. 2. Tusc. 76.
Properare, cum Infinitivo. Virg. 7. Æn. 57. — quem regia conjux
Adjungi generum miro properabat amore.
Properabat adire. Ovid. 4. Met. 317.
Sed odio ductus rem properavit deducere in judicium. Cic. 1. Att. 13.
Propera ire in orbem. Plaut. Rud. 4. 6. 19.
Properare hominem invenire. Ter. Phorm. 5. 6. 5.
Properare proficisci. Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 43.
Properare propero domum. Plaut. Aul. 2. 2. 4.
Properare venire ad aliquem. Cic. in Somn. Scip. 6.
Properare aliquid, pro Properanter agere, vel facere. Frequens enim est hujus verbi usus in voce agente. Virg. 1. Georg. 259.
Multa forent, quæ mox, cælo properanda sereno,
Maturare datur. V. ibi Serv. & Gell. 10. 11. Plaut. Pœn. 3. 1. 2.
Præsertim homini amanti, qui quidquid agit properet omnia. i. e.
Omnia properanter agit. Hor. 1. Epist. 3. 28.
Hoc opus, hoc studium parvi properemus, & ampli.
Deditionem properare. Tacit. 2. Ann. 22. 2.
Fugam. Virg. 1. Æn. 141. Maturate fugam. conf. Partic. MATURANDUS.
Iter. Tacit. 3. Hist. 40. 2.
Laborem. Propert. lib. 3. 22. 21.
Mortem. Tacit. 2. Ann. 31. 4.
Pecuniam indigno hæredi properare, pro Rapaciter colligere. Hor. 3. Carm. 24. 62.

PROPEROR, ari. Passive. Plin. in Paneg. 51. At quam magnificus in publicum es! hinc porticus, inde delubra occulta celeritate properantur.
Lanæ cui properabantur? i. e. Cito parabantur. Hor. Epod. 12. 21.
Amores teneri properentur. Ovid. 3. Amor. 1. 69. conf. Ovid. 5. Met. 396.

PROPERANS, antis. Partic. [[illegible]] Ter. Eun. 2. 2. 60. Non temere est, & properans venit.
At ille properans festinansque. Cic. 9. Philip. 6.
Ad alia properans. Cic. pro Cluent. 36. Longum est mihi dicere, præsertim ad alia properanti.
Properantes hæc scripsimus. Cic. 4. Att. 4.
Aquæ properantes, Rapide & concitate fluentes. Plin. lib. 5. cap. 9. Hor. in Arte Poet. 17.
Et properantis aquæ per amœnos ambitus agros.
Bellum. Lucan. lib. 1. 466. Properantis nuncia belli.
Dextra. Lucan. lib. 3. 18.
Vix operi cunctæ dextra properante sorores Sufficiunt.
Falce properanti dolatus acernus stipes. Propert. lib. 4. 2. 59.
Gradum properantem siste. Senec. Herc. fur. 9.
Lingua properante legere aliquid. Ovid. 3. de Pont. 5. 9.
Oculus properans. Ovid. 3. Trist. 3. 71.
Pede properante adire locum aliquem. Catul. de Berecynth. 61. 30.
Remis properantibus æquora impellere. Ovid. 3. Met. 657.
Compar. Auson. 1. Epist. 27.
— properantior hæres. Claud. Rufin. 2. 337.
Festinamque rotam solito properantior urget.

PROPERANDUS, a, um. Partic. [[illegible]] Virg. 1. Georg. 260. V. in ipso verbo, Properare aliquid.
Fuga properanda. Valer. 4. Argon. 573.
Venus non est properanda voluptas. Ovid. 2. de Arte Am. 717.

PROPERĀTUS, a, um. [[illegible]] aliud Partic. Ovid. 5. Met. 396.
Usque adeo est properatus amor.
Accusatio properata. Tacit. 4. Hist. 69.
Carmina. Ovid. 3. de Pont. 4. 59.
Fata renexere. Ovid. 10. Met. 31. el. Fila.
Gloria rerum. Ovid. 15. Met. 748.

Greſſu properato mœnia repetere. Sil. lib. 3. 159.
Mors. Ovid. 3. Triſt. 3. 34.
Opus properetum brevi tempore. Ovid. 2. de Pont. 11. 1.
Oſculum. Ovid 18. Epiſt. 113.
Oſcula congerimus properata ſine ordine raptim.
Stilus. Quintil. lib. 10. cap. 3.
Tela agreſtia ad ſubitum uſum, Properanter facta. Tacit. 2. Ann. 80. extr.
Voluptas Ovid 1. Amor. 4. 47.
Vox. Ovid 3. Met. 296.
Properato opus eſt, pro Properare. Cic. pro Milon. 50. Primum erat nihil, cur properato opus eſſet. conf. Plaut. Trin 3. 3. 78. Et Mil. 3. 1. 209.
Compar. Solin. cap. 39. Lucinæ illis properatius tempus eſt. [An Properantius?

PROPERĀTO. Adv. [ἐπειγομένως] Tacit. 13. Ann. 1. 4. Neque minus properato Narciſſus Claudii libertus &c. ad mortem agitur.

PROPERANTER, [κατεπειγομένως] Idem. Accius, Remiſque nixi properanter navim in fugam vertunt.
Uſque adeo properanter. Lucret. lib. 5. 301.
Compar. Salluſt. Jugurth cap. 8. Si properantius pergeret. Tacit. 2. Ann. 55. 1. Quo properantius deſtinata inciperet. Sil. 7. 747.
Ceſpite de viridi ſurgunt properantius aræ. Ovid. 4. Faſt. 673.
Hanc quondam Cytherea diem properantius ire
Juſſit.
Superl. Leg 8. Cod. Theod. de appellat. & Pœn. Intra viceſimum diem, quæcunque ad inſtructionem pertinent cauſæ, ad comitatum noſtrum properantiſſime volumus adferri.

PROPERĀTIM, [κατεπειγόντως] aliud Adv. Celeriter. Cæcil. Properatim in tenebris iſtuc confectum eſt opus. Non. 2. 663. Meminit & Gell. lib. 12. cap. 15.

PROPERANTIA, æ. f. [κατέπειξις] Feſtinatio. Salluſt. Jugurth cap. 36. Neque ex tanta properantia tam facile tractum bellum, ſocordia magis quam dolo crederent. Tacit. 12. Ann. 20. 3. Pericula ex properantia.

PROPERĀTIO, ōnis. f. [ἔπειξις] Cic. 16. Fam. 27. Nam quæ parcius frater perſcripſerat, verecundia videlicet & properatione.

PROPERATUS, ûs. m. Gell. 10. 11. In properatu rei ruſticæ &c. Sed Gronov ex Mſſ. Præparatu. Cujus V. not.

PROPĔRUS, a, um. Adj. [ταχύς] Idem quod Celer, feſtinus. Feſtus, Properus antiquos dixiſſe pro Celer, teſtimonio eſt qualitatis adverbium, quod eſt Propere.
Properam, pro celeri ac ſtrenua dixiſſe antiquos teſtimonio eſt Cato, quum ait in libro de re Militari: Tertia e caſtris eductio celeris, properaque eſt. Feſtus.
Iræ properus. Tacit. 11. Ann. 26.
Oblatæ occaſionis propera. Tacit. 12. Ann. 66. De Agrippina.
Jam jamque adfore obteſtans vindictæ properam. Tacit. de Agripp. p. 257. edit. Plantini. H St. Exſtant Ann. 14. 7. pr.
Pergit properus. Tacit. 6. Ann. 44.
Curſus properus. Ovid. 16. Epiſt.
Greſſus properi. Valer. 4. Argon. 176.
Pede propero ſequuntur ducem. Catul. de Berecynth. 61. 34.
Properam video ancillam venientem. Plaut.
Venit properus. Ovid. 7. Met. 647.

PROPĔRE, [ταχέως] Adv. Ter. Heaut. 2. 3. 9.
—abi dum tu, Dromo, illis obviam
Propere: quid ſtas? Al. Propera.
Subito, propere. Plaut. Amph. 5. 1. 10.
Strepitus, crepitus, ſonitus, tonitrus: ut ſubito, ut propere, ut valide tonuit!
Propere celeriter. Plaut Rud. 5. 2. 36. Eloquere propere, celeriter.
Currere propera. Ter. Hec. 5. 3. 20.
Da lunæ propere novæ. Horat. 3. Carm. Ode 19. H. St. Subaudi Poculum mihi. V. Schol. vet.
Exſequi propere præcepta alicujus. Virg. 6. Æn. 236.
Impertire propere aliquem malo. Ter. Adelph. 3. 2. 22.
Inſtruit menſaſque toroſque propere. Stat. 5. Silv. 1. 125.
Miſſi ſpeculatores propere. Liv. 24.
In Theſ. patris affertur & ex Cæſare, item ex Salluſtio. H. St.
Recepit ſe propere Cumas. Liv. 23. 36. pr.
Sequere propere me ad macellum ſtrenue. Plaut. Aul 2. 2. 86.

PROPERITER, [ἐπειγόντως] Idem quod Properanter. Catull apud Nonium 11. 63. Animula miſerula properiter abit. conf. Idem 2. 663. & Auſon. Parental. 27. 1.

PRŎPERTIUS, I. m. [Προπέρτιος] S Aurelius Propertius, elegiarum poeta, ex Mevania oppido oriundus: quod in Umbria eſt, ut ipſe auctor copioſe reſtatur. Sunt qui ſcribant ejus patrem Equeſtri dignitate ornatum, ac Triumvirali poteſtate fuiſſe. Illud omnino conſtat, Aurelium hunc Propertium magna ex parte amiſſis bonis Romam ſe recepiſſe, quum patrem ſuum in tenera adhuc ætate amiſiſſet: quod illis verſibus apparet, 2. 25. 55.
Aſpice me, cui parva domus fortuna relicta eſt:
Nullus & antiquo Marte triumphus avi. Ex Crinito. Amerinum fuiſſe contendit Joſ. Scaliger. Sub Auguſto floruit. Elegias omnium nitidiſſime & eruditiſſime ſcripſit. Unde vulgatum de eo, Propertium plures amare, quam intelligere. V. J. Lipſ. Ant. Lect. 2. 10. & Var. Lect. 3. 23. J. C. Scalig. Hypercrit. cap. 7. [De patria Propertii exſtat erudite ſcripta diatriba Thaddæi Donnolæ, quam typis iteratam dedit Henr. Leonh. Schurzfleiſchius, 8. Vitemb. 1713.
Blandus. Ovid. 2. Triſt. 465.
Tener. Ovid. 3. de Arte Am. 333.

PRŎPES, edis. Funis eſt, ut ait Iſidorus 19. 4. quo pes, id eſt imum veli tenditur: Profertque hoc Turpilii teſtimonium, Quaſi quum ventus fert navem in mare ſecundus, ſi quis propedem mittit in veli ſiniſtrum. V. PES.

PRŎPETRO. āre. ſec. c. Mandare quod perficiatur: nam Impetrare eſt exorare: & Perpetrare, perficere. Paulus, ex Feſto.

PROPERUS, V. PROPECTO.

PROPHANUS, V. PROFANUS.

PRŎPHĒTA, vel PROPHĒTES, æ. m. [προφήτης] Qui futura prædicit. a προφημι, prædico. Veteres, ut ait Paulus, antiſtites fanorum, oraculorumque interpretes, prophetas dicebant. conf. Feſt.
Propheta in ſacris litteris appellatur Videns. Eſtque Vates a Deo inſpiratus.

Tertull. Carm. adv. Marc. 3. 220. —magnus rex atque prophet
Ægyptii ſacerdotes ſuos Prophetas vocabant. Apul. de Dogm. Plat. 1. p. 2. Elmenh. Aſtrologiam ad uſque Ægyptum iviſ penitus, ut ...phetarum etiam ritus addiſceret. conf. Idem de Mundo, & 1 Met. p...

PROPHĒTIS, idis: & PROPHĒTISSA, æ. f. [προφῆτις] Femina, quæ futura prædicit. Tertull. de Præſcript. cap. 51. conf. Voſſ. de L. L. ...

PROPHĒTIA, æ. f. [προφητεία] Inſpiratio vel revelatio divina, ... eventus immutabili veritate denuntians. Tertull. de Anima cap. ...

PROPHĒTO, [προφητεύω] āre Prædicere. Tertull. de Reſ. Carn. cap. ... Hieron. Epiſt. 103. cap. 7. Prudent. Periſteph. 13. 101. V. ... Claud. Mamert. p. 288. & Celler. Cur. poſt p. 380

PROPHETĪZO, āre. Idem. Vulg Interp. Matt. 26 68.

PROPHETĀLIS, e. Adj. Tertull. adv. Valent cap. 28.

PROPHETĀLIS, e. Adj. Hieron. Epiſt. 7. Chryſol. Serm. 84. V. Fornat. Carm. 4. 58.

PROPHETICUS, a, um. Adj. [προφητικός] Tertull. Exhort. Caſt. ... 10. &c. Prudent. Cathem. 7. 179.
Prænuncupatus ore qui prophetico
Emanuel eſt. conf. Idem Periſteph. 14. 631.

PROPHETICE, Adv. [Προφητικῶς] Tertull. de Monog. cap. 4. Hieron. Epiſt. 19. cap. 3. &c.

PROPHTHASIA, Oppidum in Drape Indiæ regione, non procul ... Strabo lib. 11.

PRŎPILO, āre. Acuere. Unde, Propilatum, Acuminatum, & quaſi pilæ formam factum.
Propilabantur miſſilia, &c. Ammian. 16. 29. [Immo Præpilabantur V. in PRÆPILO.

PRŎPINGO, ĕre. Lucret. lib. 4. 674.
Quæ penetrata queunt ſenſum propingere acerbum. i. e. ...gere, urgere, verſare, impingere. Al. emendarunt Propingere.

PRŎPĪNO. [προπίνω] āre. proprie eſt, Prægustato leviter vino ... alteri offerre. Quæ conſuetudo inde initium habuit: quod ... Græciæ ſolenni die, quem Philoteſiam vocant, miſcere ... genteis poculis vina ſolebant, quæ a manu geſtantium ... paruumper admovebant, deinde alteri quem vellent, offerebant, ... hoc argumentum benevolentiæ exiſtimantes. Hoc vero, ... Propinare, quod Præbibere ſignificat, dicebatur. Hinc ... eſt, ut προπίνειν, ſive Propinare, ſit cibum potumque ... voluptatis gratia cum amicis ſumere, & quod vulgo dicitur ... quod etiam coronati facere ſolebant, prægustantes, ut ... invicem pocula præbentes. Quin etiam in abſentium memoriam ... factitantes: Socrates apud Platonem, Hoc poculum Critiæ ... Martialis, lib. 5. 78.
Si triſti domicœnio laboras,
Toreni, potes eſurire mecum.
Non deerunt tibi, ſi ſoles προπίνειν,
Viles Cappadocæ, &c. Hæc Perott. conf. Interp. ... & Drakenb. ad Sil. 11. 302. Cic. 1. Tuſc. 96. Quo ... aſſidens, Propino, inquit, hoc pulchro Critiæ, qui ... rimus. Græci enim in conviviis ſolent nominare, cui poculum ... ſint. Martial. lib. 6. 79.
Nemo propinabit, Calliodore, tibi. Idem lib. 1. 69.
Cœnat, propinat, poſcit, negat, innuit.
Multa propinare. Ovid. 1. de Arte Am. 587. al. Procurare. conf. ... Pſeud. 5. 1. 18.
Propinare, Porrigere ſimpliciter aliquando ſignificat. Ter. Eun. ...
Hunc comedendum & deridendum vobis propino. ... vobis do. Ab antiquorum conſuetudine regum, qui phialas ... compotoribus propinabant, quas illi auferebant. Suidas, ... [Greek illegible] ... Quiddam etiam apud Demoſthenem ... reperire licet. Apud Ter. quidam legunt Præbeo.
Demoſthenes eos qui patriam produnt, προπίνειν τὴν ἐλευθερίαν, ... pinare eam hoſtibus dicebat. [V. Suid in Προπίνω, & Henr. St. Theſ. ...
Salutem propinare. Plaut. Stich. 3. 2. 16.
Mortalibus verſus propinas. Ennius apud Non. 1. 140. conf. ...

PROPINĀTOR, ōris. m. [προπότης] Ovid. 1. de Arte Am. 587.
Inde propinator nimirum quoque multa propinet. ... curator & Procurer.

PROPINĀTIO, ōnis. f. [πρόποσις, πρόπομα] Senec. Epiſt. 84. ... penes te palma fuerit, & propinationes tuas ſtrati & vacuitate ... ſint, tamen a dolio vinceris. Idem de Ira 2. 33. extr. Gell. lib. ... Eſt enim perſona, quæ hoc apud Laberium dicit, divitias ... ſumptum plurimum, ἀσωτεύετε, & propinationem adoleſcentis ... rantis. Hic comeſſationem ſignificare videtur. Apud Senec ... de Beneficiis, cap. 21. pro ipſo actu porrigendi poculum accipere ... ab eo beneficium accipiam, a quo propinationem acceptur... conf. Petron. cap. 113. [Prior Sen. locus male notatur.

PROPINQUE, PROPINQUITAS, PROPINQUUS, PROPINQ...

PROPIOR, V. PROPE.

PROPITIUS, a, um. Adj. pr. & ſec. c. [ἵλεως, ἵλαος] Placidus, ... vens; a Prope, & Ito, as, ut quidam ajunt: nam qui favent, ... nos ire conſueverunt, ut ait Perottus. Vel dicitur Propitius, ... pius: aut Proprie pios: auctore Nonio 1. 292. Al. Porro. i. e. Valde pius. conf. Voſſ. Etym. Scribitur & Propicius.
Propium Propitium, i. e. Valde proprium, ut Novum Novitium ... mus, augere atque intendere volentes Novi & Proprii ſignificationem. Alfenus apud Gell. lib. 6. cap. 5.
Propitii proprie Dii dicuntur. Cic. 1. de Nat. Deor. extr. Quid eſt ... cam, propitius ſit? eſſe enim propitius poteſt nemini, quoniam, ... omnis in imbecillitate eſt & gratia & caritas. de Deo. Plaut. Curc. 4. 2. ...
Cui homini Dii ſunt propitii, lucrum ei profecto objiciunt.
Iratus & Propitius, contraria. Cic pro Cœl. 42. Hoc homini ... taſſe, & pauci deos propitios, plerique autem iratos putabunt.
Dei propitii, ſed lenti. Senec. Agam. v. 401.
Et ſi propitios, attamen lentos deos.
Fortuna propitia, cui opponitur Infeſta. Cic. ad Octav.
Propitios & Placatos homines dici vetuſtas voluit, inquit Non. 6. 81. ... Adelph. 2. 1. 6.

Aut ubi si cesses, evenire ea satios est,
Quæ in te uxor dicit, & quæ in animo cogitat
Irata, quam illa quæ parentes propitii. Plaut. Merc. 5. 2. 115.
Tam propitiam reddam, quam quum propitia est Juno Jovi.
Voluntate propitia esse. Nepos 10. 9. extr.

PROPITIO, [ἱλάσκω, ἱλεῶ] āre: & PROPITIOR, āri. Propitium reddere, placare. Plaut. Pœn. 1. 2. 120.
Quo te agis? AD. egone? in Veneris. AG. quid eo tu? AD. ut Venerem propitiem.
Propitiare aliquid, pro Conciliare, seu dare. Curt. 4. 7. 24.
Manes propitiare. Suet. Oth. cap. 7.
Propitiare sollicitudinem animi. Plin. lib. 28. cap. 2.
Propitiari dicitur Deus apud Ecclesiasticos, ut, Propitiare nobis, quæsumus, domine, famulis tuis &c. in quadam Oratione. H. St. Hic foret Passiv. Propitius esto, vel fias.

PROPITIANS, antis. Curt. 4. 13. 15. Aristander præibat preces regi, Jovem, Minervam, Victoriamque propitianti.

PROPITIĀTUS, a, um. Partic. Prudent. Perist. 3. 215.
Prospicit hæc populosque suos
Carmine propitiata fovet.

PROPITIATUS, ūs. m. [ἐξιλασμός] Vulg. Interp. Sirac. cap. 5. 5.

PROPITIATIO, ōnis. f. Macrob. Somn. Scip. 1. 7. pr. Quod apportant minæ, litatio propitiationis avertit. Sen. Nat. Quæst. 2. 38. Expiationes propitiationesque prodigiorum. al. Procurationesque. conf. Non. 4. 366.

PROPITIĀTOR, ōris. m. Hieronym. Epist. 146.

PROPITIĀTRIX, īcis. f. Ambros. ad Virg. Lapsf. cap. 4.

PROPITIĀBĬLIS, e. Adj. [ἱλαστός] Quod est ad propitiandum aptum. Ennius apud Nonium, 2. 669. Huic est animus propitiabilis.

PROPITIATŌRIUM, i. n. [ἱλαστήριον] Locus in quo placari solet Deus. Est & Tabula quædam in Exodo, posita super arcam. V. Isidor. 15. 4.

PROPIUS, us. V. PROPE.

PROPLASMA, ătis. n. pr. c. [πρόπλασμα] V. seq. dict.

PROPLASTĬCE, es. f. [προπλαστική] Ars faciendi typos, id est formas, quibus, formandis figulinis operibus, figuli utuntur.
Proplastice, Ipsa forma, quam ad formanda alia opera adhibent. Plin. lib. 35. cap. 12. Archesilai proplasticen pluris venire solitam constat artificibus ipsis, quam aliorum opera. Castigata exemplaria habent Proplasmata, & Solita, utique a dictione præced.

PROPNIGĒON, i. n. sec. c. [προπνιγεῖον] Os patens furni, Præfurnium. Plin. Epist. 17. lib. 2. ad Gallum, Adjacet unctorium hypocauston, adjacet propnigeon balinei: mox duæ cellæ, magis elegantes quam sumptuosæ. Alii legunt Prognigeon. πνιγεὺς Caminum significat, & furnum sive fornacem. conf. Vitruv. 5. 11.

PROPŒTĬDES, um. pl. [Προποιτίδες] Filiæ Amathunthis, aspernatæ Venerem, trivis vulgavere corpora, ob ejusdem deæ iram: quia vero pudore induruerant, novissime in lapidem sunt transfiguratæ, ut inquit Lactantius. Ovid. quoque lib. 10. Met. 221. fabulam pulchre describit,
Sunt tamen obscœnæ Venerem Propœtides ausæ, &c.

PROPŌLA, æ. m. [προπώλης, μεταβολεύς] Negotiator, qui merces præemit minoris, ut postea pluris vendat. πρὸ enim Ante, πωλεῖν Vendere. Plaut. Aul. 3. 5. 38. Propolæ, linteones, calceolarii. Cic. in Pison. 67. Pistor domi nullus, nulla cella, panis & vinum a propola, atque de cupa. V. supra PROPALA. [Gloss. Lat. Gr. Propola, πώλης. An προπώλης m. vel f. προπωλίς;

PROPŎLIS, is. f. [πρόπολις] quasi Suburbanum; dicitur Quod apes ante alveum faciunt, maxime æstate. Varro 3. de R. R. cap. 16. Plin. lib. 11. cap. 7. Ceræ initium plerumque e mistura gummi. Propolis crassioris jam materiæ additis floribus, nondum tamen cera, sed favorum stabilimentum, quo omnes frigoris aut injuriæ aditus obstruuntur, odore & ipsa etiamnum gravi, ut qua plerique pro galbano utantur.

PROPŎMA, ătis. n. [πρόπομα] Propinatio. Apud medicos veteres Potio est mellita, ex vino & melle despumato, ita ut in vini sextarios quatuor, unus mellis adderetur, atque sic mistura fiebat citra cocturam, quæ tamen sufficienti tempore insolabatur. Hujusmodi fere est, qui vulgo Syropus nominatur. Palladius in Februario, cap. 32. Ut propomata sponte nascantur. Cæl. lib. 7. cap. 26. Sunt & propomata, velut antecedentia pocula, ut sint bibendi prooemia. Est apud Palladium caput libro tertio, quo pacto sponte nascantur propomata, id est Vina condita, cujus est modi rosatum & violatum. Idem lib. 21. cap. 7. Prooemium cœnæ legimus apud Athenæum: quo nomine intelligi videntur, quæ inferuntur primum. Ipsum id indicat fere propoma quoque.

PROPŌNO, pŏsui, pŏsitum, [προτίθημι, προβάλλω, ἐκτίθημι, ὑποτίθημι, προτείνω] ĕre. Extra ponere, sive Palam ostendere. Plin. lib. 35. cap. 10. Idem perfecta opera proponebat in pergola transeuntibus.
Argentum, l. c. Explicare & proferre. Cic. 1. de Orat. 161. Et tanquam in aliquam locupletem ac refertam domum venerim, non explicata veste, neque proposito argento, neque tabulis & signis propalam collocatis, &c.
Venale aliquid. Cic. 4. Verr. 78.
Tametsi hoc minime latet, quod ita promptum & propositum est, ut, &c. Cic. pro Rosc. Amer. 118. Translate.
Transfertur sæpe ad orationem, ut
Quod dicturus sis, proponere. Cic. in Orat. 137.
Digredi ab eo, quod proposueris. Cic. 2. de Orat. 311.
Proponi oportet quid afferas, & id quare ita sit, ostendere. Cic. 2. de Orat. 177.
Judices ex negotiatoribus, Denominare. Cic. 4. Verr. 34.
Legum leges voce proponam. Idem 2. de Legib. 18.
Merita proposuit sua in illos. Cæs. 7. Bell. Gall. 54.
Minas proponere, Minari. Cic. 2. Att. 19.
Rem in medio. Cic. 3. Verr. 29.
Sententiam alicujus. Plin. lib. 18. cap. 10.
Voluntatem alicujus alteri. Cæs. 1. Bell. Civil. 3.
Aliquid sibi proponere, & Ante oculos constituere. Cic. pro Cæl. 79. Et quum hujus vobis adolescentiam proposueritis, constituitote vobis ante oculos hujus etiam miseri senectutem.
Animo proponere. Liv. 30. 30. Quum tuas vires, tum vim fortunæ Martemque belli communem propone animo.
Προτίθεσθαι & προθέσθαι omnino respondent. V. PROPOSITUM. H. St.
Animo suo multa ferenda. Ovid. 2. de Arte Am. 516.
Apud animum. Cic. 4. Fam. 5. Quæ aliis tute præcipere soles, ea tute tibi subjice, atque apud animum tuum propone.
Animis proponere. Liv. 31.
Exemplar sibi. Cic. de Univers. 3. Quocirca si is, qui aliquod munus efficere molitur, eam speciem, quæ semper eadem est, intuebitur, atque eam sibi proponet exemplar, præclarum opus efficiat necesse est.
Exemplum propositum. Quintil. lib. 10. cap. 1.
In exemplum aliquid. Quintil. lib. 7. cap. 2.
Hoc igitur tibi propone, amplitudinem animi, & quasi quandam exaggerationem quam altissimam animi, quæ maxime eminet in contemnendis & despiciendis doloribus, unam esse omnium rem pulcherrimam. Cic. 2. Tusc. 64.
Ad imitandum aliquem sibi. Cic. 2. de Orat. 93.
Memoriam atque imaginem alicujus sibi. Cic. de Amicit. 102.
Ante oculos. Cic. 1. de Nat. Deor. 115.
Ora alicujus oculis. Cic. pro Sext. 17.
Orationem Gracchi sibi proponere. Cic. 2. de Orat. 154.
Periculum ante oculos. Cic. pro Cluent. 11.
Ratio. Cic. pro Planc. 5. Sed mihi, in causa facili atque explicata, perdifficilis, Judices, & lubrica defensionis ratio proponitur.
Reges duos propone tibi, idque animo contemplare, quod oculis non potes. Cic. pro Dejot. 40.
Bona civium sibi ad prædam. Cic. 4. Philip. 9.
Causam belli gerendi sibi. Cic. 13. Philip. 23.
Conditionem alicui. Cæs. 8. Bell. Gall. 2.
Exercitationem aliquam sibi. Cic. 1. de Orat. 154.
Extremum illud mihi proposueram. Cic. pro Lege Manil. 175.
Finem sibi. Cic. 2. Tusc. 3.
Fortunæ quæcunque mihi proponetur, subeatur. Cic. 4. in Catil. 2.
Impunitatem. Cic. 2. de Finib. 73.
Magna sibi. Cic. 1. Off. 116.
Mercedem alicui. Cic. 3. Q. frat. 3.
Mortem. Cic. pro Planc. 97.
Mortem omnibus natura proposuit. Cic. 4. Philipp. 13.
Mortem acerbam. Cic. 7. Verr. 152.
Pœnam. Cic. 2. de Finib. 57.
Pœnam amori. Catull. ad Juventium, 96. 15.
Præmium. Cæs. 1. Bell. Civil. 17.
Spem proponere. Cæs. 3. Bell. Civil. 49. Quibus quotidie melius succedere tempus, majoremque spem maturitate frumentorum proponi videbant. Cic. 4. Verr. 118.
Ad timorem aliquid alicui. Cic. 2. Fam. 15.
Utilitatem Reipub. sibi proponere debent, qui leges scribunt. Cic. 1. de Invent. 68.
Propositum est mihi. Cic. de Clar. Orat. 25. Laudare igitur eloquentiam, & quanta vis sit ejus expromere, quantamque iis, qui sint eam consecuti, dignitatem afferat, neque propositum nobis est hoc loco, neque necessarium.
Nobis propositum est, naturas rerum manifestas indicare, non causas judicare dubias. Plin. lib. 11. cap. 3.
Omni huic sermoni propositum est, ut laborem meum perspicias. Cic. de Clar. Orat. 318.
Proponere, Affigere publice. ut Auctionem. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Edicta proponuntur. Cic. 2. Att. 21.
Ediscendos fastos populo. Cic. pro Muren. 25.
Fraudem edicto proponere alicujus rei, aut periculum. Cic. 3. Verr. 106.
Legem in publicum. Cic. 2. de Lege Agr. 13.
Libellos de aliquo in celeberrimis locis. Cic. pro Quint. 50.
In publico epistolam. Cic. 8. Att. 9.
Signum pugnæ. Liv. 27. 41. extr.
Vexillum proponere. Cæs. 2. de Bell. Gall. 20. Cæsari omnia uno tempore erant agenda, vexillum proponendum, quod erat insigne quum ad arma curri oporteret, signum tuba dandum. Vexillum imperatores habebant penes se in tabernaculo: itaque quum prælium erat committendum, proponebatur tollebaturque vexillum.
Proponere, Promulgare. Suet. Calig. cap. 41. Tandem flagitante Pop. Rom. proposuit quidem legem, sed & minutissimis litteris, & angustissimo loco, ut ne cui describere liceret.
Congiarium, vel Donativum proponere, est Publice promittere, idque libello proposito. Suet. Neron. cap. 7.
Honorem geminum pugnæ. Virg. 5. Æn. 365.
Pretium se daturum proposuit. i. e. Promulgavit. Paterc. 2. 6. 5.

PROPŎSĬTUS, a, um. Partic. [ἐκτεθειμένος, ἔκθετος] Expositus. Cic. 5. Fam. 16. In animo habere debemus, homines nos et esse meminerimus, ea lege natos, ut omnibus telis fortunæ proposita sit vita nostra.
Propositus, Expositus, explicatus & prolatus. Cic. 5. Verr. 98. Sed est hic ordo quasi propositus & editus in altum, ut ab omnibus ventis invidiæ circumflari posse videatur. Budæus.
Causa alicujus perditis civibus proposita ad invidiam. Cic. pro Domo, 44.
Exemplum propositum ad imitandum. Cic. pro Muren. 66.
Ad exitum pervenire sibi propositum. Cic. 12. Philipp. 22.
Finibus bonorum & malorum propositis, officium omne pervertunt. Cic. 2. Off. 5.
Fuga aut turpis, aut gloriosa mors proposita. Cic. 2. de Finib. 97.
Gloria Scipioni proposita. Cic. 2. de Finib. 56.
Gratia, gratulatio proposita est omnis in impudenti mendacio. Cic. pro Flacc. 12.
Injuriis ab aliquo propositis resistere. Cic. 1. Fam. 5.
Iter propositum peragere. Hor. 2. Serm. 6. 99.
Ex itinere proposito & jam constituto reverti. Cic. 2. de Divin. 26.
Laqueos legum & conditionum sibi propositos esse oportere putandum. Cic. pro Cluent. 150.
Munere gladiatorio proposito, Pronuntiato. Suet. Tito, cap. 8.
Officium propositum. Propert. lib. 1. 20. 4.
Opus propositum perficere. Ovid. de Rem. Amor. 40.
Operis propositi regula. Paterc. 2. 38. 1.
Neque mihi in omni vita res tam erit ulla proposita, quam ut quotidie vehementius te de me optime meritum esse, lætere. Cic. 1. Fam. 9.
Sententia. ut, Quem de suscepta causa propositaque sententia, nulla vis, nullum periculum posset depellere. Cic. pro Ligar. 26.

Servi

Digitized by Google

Servi, qui libertatis spem propositam non habent. Cic. pro Rabir. 15.
Vita maximis præmiis proposita & pæne addicta. Cic. pro Milon. 57.

PROPOSITUM, i. n. [προαίρεσις, πρόθεσις, ὑπόθεσις, βούλημα, πρόθεμα] Quod mente statutum est, & quæ sententia hominis dicitur. Plin. Hoc ei propositum erat, vel superare vel cedere.
Πρόθεσις Polyb. sæpe, quod omnino respondet. H. St. Sæpius προκείμενον Græcis. Gloss. Lat. Gr. Propositum, Προαίρεσις, πρόθεσις, τὸ προκείμενον. Scribe Προαίρεσις.
Tenax propositi. Ovid. 10. Met. 405.
Reditus ad propositum. Cic. 3. de Orat. 201.
Grave propositum. Juven. 10. Sat. 325.
Aberro proposito, & a proposito. i. e. Longius digredior, & deflecto ab eo, quo ire contendo. Cic. 1. Tusc. 33. extr.
Assequi propositum. V. ASSEQUOR.
Averti a proposito. Liv. 2. 8.
Conducit hoc proposito. Hor. in Arte Poet. 195.
Declinare a proposito. Cic. in Orat. 138.
Deerrare. V. ERRARE.
Destituere. Ovid. 3. Amor. 7. 14.
Deterreri nulla re a proposito potest. Cic. ad Brut. 11.
Egredi a. Cic. de Clar. Orat. 82.
Lumina propositi facta ministra tui. Ovid. 21. Epist. 124.
Facere aliquid proposito rapinæ. Plin. lib. 11. cap. 17. Quod si defecerit alicujus alvei cibus, impetum in proximas faciant, rapinæ proposito.
Fugare a. Quintil. lib. 2. cap. 2. p. 131. Burm.
Fui hoc proposito, ut venderem. i. e. Hac voluntate. Ulpian. in l. Rogasti. D. Si cert. petat.
Habere propositum. Labeo in l. Quum in plures. §. locatos. D. Locat. Locator horrei propositum habuit, se aurum, argentum, margaritam, non recipere suo periculo.
Propositum habet ostendere. Varr. de L. L. lib. 8. pr.
Nihil habet propositi maledictio, præter contumeliam. Cic. pro Cœl. 6.
Manere in proposito. V. MANEO.
Mutandum tibi propositum est, & vitæ genus. Phædr. præf. 3. 15.
Permanere in. Cic. 1. Off. 112. Catoni quum incredibilem tribuisset natura gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roboravisset, semperque in proposito permansisset: moriendum potius, quam tyranni vultus aspiciendus erat.
Pertinet ad. Quintil. lib. 9. cap. 1.
Peragere propositum suum. Ovid. 2. Met. 104. Al. Tenere.
Redire ad. Cic. 1. Tusc. 23.
Reverti ad. Senec. de Benefic. lib. 1. cap. 14.
Sanctissimus proposito. Paterc. 2. 2. 2.
Superare aliquem proposito. Quintil. lib. 2. cap. 5.
Tenere propositum. Cæs. Bell. Civil. 1. 83. & Nepos 18. 3. 6.
In proposito. Africanus in l. Stichus habet. D. de peculio leg. At in proposito, quia Stichus nil debeat.
Nonnunquam Propositum est, ἡ ὑπόθεσις, Quæstio, quæ ad disputandum proponitur in medium, ut
Academiæ consuetudo contra propositum disputandi. Cic. de Fato, 4.

PROPOSITIO, ōnis. f. [πρόθεσις, πρότασις] dicitur, inquit auctor ad Herenn. lib. 2. 28. per quam ostendimus summatim quid sit quod probare volumus. Cic. 3. de Orat. 203. Propositioque quid sis dicturus, & ab eo quod est dictum, sejunctio, & reditus ad propositum. [Hic est Pars orationis. & in priori loco Argumentationis.
Dura. Quintil. lib. 4. cap. 5.
Nuda. Quintil. lib. 4. cap. 4.
Cum animi ampla quadam & splendida propositione. Cic. 2. de Invent. 163. [Hic est Propositum, seu Consilium rei susceptæ.
Confessa propositio. Quintil. lib. 5. cap. 14.
Vitæ propositio & cogitatio. Cic. 3. Tusc. 39.

PROPONTIS, idis. f. [Προποντίς] Æquor patens & diffusum. Dicitur Propontis, quasi ante Pontum. Hæc angustiis Bosphori Thracii cum Euxino Ponto conjungitur. Nam Geographi primas angustias maris se coarctantis, Hellespontum vocant. Inde exspatiatur æquor: quæ laxitas, Propontis appellatur. Ubi iterum in arctum coit, & stringitur, illæ angustiæ Bosphorus Thracius nuncupantur. Ubi iterum effunditur, Pontus Euxinus est. qui curvatus in figuram Scythici arcus, committitur ostio Mæotidis paludis: idque ostium, Cimmerius Bosphorus appellatur. Vulgo *Le canal de Constantinople*.
Undæ Propontidis. Ovid. 3. Trist. 12. 41.
Læva Propontidos. i. e. Sinistra pars. Ovid. 5. Fast. 257.
Longa Propontis. Ovid. 4. de Pont. 9. 118.

PROPONTIĂCUS, a, um. Adj. [Προποντικός] Ovid. 1. Trist. 9. 29.
Hincque Propontiacis hærentem Cyzicon oris.
Aqua Propontiaca. Propert. lib. 3. 22. pr.

PRŌPORRO, [πόῤῥω] Ulterius, præterea. Lucret. lib. 2. 978.
Et sibi proporro quæ sint primordia quærunt.
Proporro lacessere. Idem 4. 888.
Ipsaque proporro paulo majora lacessunt. Turnebus, Proporro usurpatur a Latinis, ut Græci solent congeminare προσεπανάληψις.

PRŌPORTIO, ōnis. f. [ἀναλογία] est, Duarum rerum, quatenus ad quantitatem pertinet, invicem facta comparatio. Cic. pro Flacc. 32. Qui quum omnes Asiæ civitates proportione in provincias descripsisset. Al. Pro port. Idem 6 Verr. 46. Ut hoc liceret suspicari. fuisse aliquando apud Siculos peræque proportione cetera. Al. Peræque pro port. Cic. de Univers. 12. Id optime assequitur, quæ Græce ἀναλογία, Latine (audendum est enim, quoniam hæc primum a nobis novantur) comparatio, proportiove dici potest. [Ex quo ipso loco, apparet, ceteris in locis divise Pro portione legendum, quum hoc primum loco se voce composita uti confessus sit. V. in PRO, & PORTIO.
Proportionem non reddunt ex his vocabula. Varr. de L. L. lib. 7. 32.

PROPORTIONĀLIS, e. Adj. ut, Termini proportionales. Frontin. de Colon. p. 130. &c.

PROPORTIONĀTUS, a, um. Adj. Firmic. Matern. 4. 13. Corpus satis proportionatum.

PRŌPOSITIO, PROPOSITUM, V. PROPONO.

PRŌPRÆTOR, ōris. m. [ἀντιστράτηγος] Qui cum auctoritate Prætoria aliquo mittitur: non autem qui pro Prætore provinciam tenet. Cic. de Provinc. Consul. 15. Res in Sardinia cum mastrucatis latrunculis a Proprætore una cohorte auxiliaria gesta. Sed
Proprætor etiam, ille interdum vocatur qui gesto consulatu in provinciam abit. V. Manut. ad Cic. Fam. p. 6. Græv. conf. PROCONSUL, & Strelha.

PROPRIATIM, Adv. H. St. Monuit dici in PRIUS. Sed cultro reliqua ablata sunt.

PROPRIUS, a, um. pr. c. Adj. [ἴδιος, οἰκεῖος] Quod peculiare est unuiuscujusque. A Prope fit: hoc enim maxime prope est, quod proprium est. Virg. 7. Æn. 331.
Hunc mihi da proprium, virgo sata nocte, laborem. Ter. Phorm. 5. 5. 2. Curavi propria ea ut potiretur.
Verba propria nostra. Varro apud Gell. lib. 1. cap. 18. H. St. Ubi Aliunde ascitis opponit.
Certum & Proprium: ut, Rem aliquam suo certo ac proprio vocabulo nominare. Cic. pro Cæcin. 51. & 3. de Orat. 147. Ergo utemur verbis quæ propria sunt, & certa quasi vocabula rerum, pæne una nata cum rebus ipsis.
Proprium & Suum. Cic. 3. Tusc. 19. Propriis & suis argumentis & admonitionibus tractanda quæque res est.
Proprium & Commune, contraria. Cic. de Senect. 35. At id quidem non proprium senectutis est vitium, sed commune valetudinis. Idem pro Rosc. Amer. 150. Ut quare ademerit nobis omnia, quæ nostra erant propria, ne lucem quoque hanc, quæ communis est, eripere copiat. Idem 2. Fam. 17. Ad senatum quas Bibulus litteras misit, in iis, quod mihi cum illo erat commune, sibi soli attribuit: &c. quod autem meum erat proprium, ut alariis Transpadanis uti negarem, id etiam populo se remisisse scribit.
Proprium & Peculiare. Plin. lib. 7. cap. 25.
Præcipuum & Proprium. Cic. de Provinc. Consul. 2.
Proprium & Alienum contraria. Horat. 2. Serm. 3. 19.
Excussus propriis, aliena negotia curat.
Amor proprius. Lucret. lib. 4. 1135.
Bono aliunde assumpto uti, non proprio, nec suo. Cic. 2. de Orat. 39.
Consilium proprium auferre alicui. Hor. 1. Serm. 4. 133.
Consuetudo communis, vel tua solius & propria. Cic. 5. Fam. 14.
Crimen proprium. Cic. 3. Verr. 43.
Culpa mea propria. Cic. 14. Fam. 3.
Naturæ atque vis animæ propria est, moveri motu interiore & suo. Cic. de Somn. Scip. 21.
Negotia propria. Hor. 2. Serm. 3. 19.
Nota certa & propria. Cic. 4. Acad. 33.
Propriumve quid habere. Varr. de L. L. lib. 9. 2. ad fin.
Pelle in propria non quiescere. Hor. 1. Serm. 6. 22. Parœmia.
Periculum proprium. Cic. 6. Fam. 1.
Prædia propria tradere alicui, In proprietatem alicujus. Cic. pro Rosc. Amer. 150.
Ritus proprius. Plin. lib. 10. cap. 58.
Tempus agendi fuit mihi magis proprium, quam ceteris. Cic. pro Syll. 9.
Verba translata & aliena, quibus opponuntur Propria & sua. Cic. 3. de Orat. 147.
Vi propria nituntur. Virg. 2. Georg. 428.
Viribus propriis bella gerere. Liv. 2. 53.
Ungues proprii. Hor. 1. Epist. 7. 51.
Proprius suus, tuus, meus. Paul in l. Si servo. D. de hæredibus instituendis. Idem & in eo, qui propria sua data pecunia emptus est ab aliquo. Idem Paul. in l. Ut tantum. §. 1. D. de servo corrupto, Si servus communis meus & tuus proprium meum servum corruperit: Sabinus ait, non posse agi cum socio: perinde ac si proprius meus servus corrupisset conservum.
Suam propriam calamitatem. Cæs. 3. Bell. Civil. 20.
Suo proprio prælio. Liv. 3. 70.
Suo proprio magistratu. Idem 4. 8.
Proprius, cum Genitivo. Cic. 3. Philipp. 29. Aut libertatem propriam Romani generis, & nominis recuperemus, aut mortem servituti anteponamus. Idem 7. Fam 30.
Proprium est ejus, per translationem. h. e. Illi adscribitur. Cic. pro Rosc. Amer. 21.
Aper, aut cervus proprius domini. Tryphoninus in l. usufructuarium venari. D. de usufruct. Pomponius in l. Vel inutiliam. D. eodem titulo.
Propria est ea præceptio Stoicorum. Cic. 1. Off. 2.
Varietas est propria Fortunæ. Cic. 2. de Divin. 109.
Proprium Oratoris, Proprium epistolæ. h. e. Quod maxime convenit, & observari debet ab Oratore, & in epistola. Cic. 1. Q. frat. 1. 29. Illud quod epistolæ proprium, ut is ad quem scribitur, de his rebus, quas ignorat, certior fiat. Idem 3. de Orat. 112.
Animum judicis impellere quocunque res postulat, hoc est unum Oratoris maxime proprium. Cic. de Clar. Orat. 322.
Artis maxime proprium est creare & gignere. Cic. 2. de Nat. Deor. 57.
Postremo quum hoc proprium sit animantium, ut aliquid appetant quod sit naturæ accommodatum. Cic. 1. de Nat. Deor. 105.
Cum Dativo. Quintil. lib. 1. 1. Propria est nobis mentis agitatio, atque solertia, unde origo animi cælestis creditur.
Proprium, Perpetuum. Ter. And 4. 3. 1.
Nihilne esse proprium cuiquam? dii vestram fidem! Ubi Donat. Omne quod habemus, aut Mutuum est, aut Proprium. Ergo Proprium, perpetuum. Virg. 6. Æn. 871.
— propria hæc si dona fuissent. Ter. And. 5. 5. 3.
Ego vitam deorum propterea sempiternam esse arbitror,
Quod voluptates eorum propriæ sunt.
Propriam dicare. i. e. Perpetuam. Virg. 1. Æn. 77.
Connubio jungam stabili, propriamque dicabo. Servius.
Proprium aliquid evenire cuipiam. Plaut. Merc. 2. 3. pr.
Homo me miserior nullus est æque, opinor,
Neque adversa cui plura sint sempiterna;
Satin' est ut quicquid agere occœpi,
Proprium nequit mihi evenire quod cupio?
Perenne & Proprium. Cic. Post. red. in Senat. 8. Si illud de duobus Consulibus, quod ante in Republica non fuerat, perenne ac proprium manere potuisset.
Munera. Hor. 2. Serm. 6. 4.

— nihil

—nihil amplius oro,

Meje nate, nisi ut propria hæc mihi munera faxis. Nepos, 8. 4. 2.

Parva munera diutina: locupletia non propria esse consueverunt.

Munitiones enim &c. propriam & expeditam Cæsaris victoriam interpellaverunt. Cæs. 3. Bell. Civil. 70. conf. Nonius 4. 346.

PROPRIUM, i. n. [τὸ ἴδιον] Subst. apud Logicos. Quintil. 5. 10. Sunt ejusdem rei plura propria, ut ipsius ignis lucere, calere, &c. conf. 7. 3. & Micræl. Lex. Philos. p. 1152. Porphyr. Isag. cap. 4.

PROPRIE, Adv. [ἰδίᾳ, ἰδίως, κυρίως] Cic. 9. Fam. 15. Quod me amas, &c. est id quidem magnum, atque haud scio an maximum: sibi commune cum multis: quod tu ipse tam amandus es, &c. id est, proprie tuum.

Communiter & Proprie opposita, Vide COMMUNITER. H. St.

Promiscue & Proprie, contraria. Cic. 2. de Lege Agrar. 84.

Proprie & Publice, contraria. Cic. pro Sext. 37. Neque Senatus publice, neque ullus ordo proprie, neque suis decretis Italia tota susceperat.

Proprie & Universe, contraria. Cic. 5. Att. 2.

Communis persona, & Proprie singulis attributa, contraria. Cic. 1. Off. 107.

Proprie & vere honestum. Cic. 3. de Off. 13.

Dicere proprie. Cic. 2. de Orat. 59. Quam proprie de unoquoque dixit. Idem 2. Philip. 77. O hominem nequam! quid enim aliud dicam? magis proprie nihil possum dicere.

Et proprie, pro Et maxime. Cic. 1. Off. 37. A peregrino enim recessit, & proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit. [Proprie κυρίως, ἰδίως, Significatione propria

PROPRIATIM, Adv. ut. Res exigit propriatim Deos scire. Arnob. 3.

PROPRITIM, Adv. [ἰδίᾳ] Lucret. lib. 2. 973.

Quid? genus humanum propritim de quibus factum'st. I. e. Proprie. Nonius, 11. 18. Restituit Lambin. Al. Propriatim.

PROPRIETAS, ātis. f. [ἰδιότης, οἰκειότης] Quod alicujus rei proprium est. Plin. lib. 13. cap. 1. Hujus proprietas, ut ventiletur in coquendo donec desinat olere. Cic. 1. Acad. 56. Singularum rerum singulas proprietates esse.

Proprietas terræ & cæli, pro Ingenio. Liv. 38. 17.

Habere proprietatem. Plin. lib. 13. cap. 20. Proprietatem habet fructum emittendi lanuginem, (pappum vocant) quod nulli alii arbori evenit.

Proprietas, in Definitione. Cic. in Topic. 83. Proprietas sic, in hominem ne solum cadat, an etiam in belluas ægritudo.

Proprietas verborum. Quintil. 8. 2.

In jure dicendo, cum de proprietate jumenti quæreretur. Suet. In Galba cap. 7. i. e. Ad quem proprietas & possessio pertineret. H. St.

PROPRIETĀRIUS, i. m. Is ad quem proprietas pertinet. Pomponius in l. Divus Hadrianus. D. de usu & habitat. Licet tam anguste est legatarius, cui domus usus legatus est, ut non possit occupare totius domus usum: tamen eis, quæ vacabunt, proprietarius non utetur, quia licebit usuario & aliis temporibus tota domo uti.

PROPRIASCIT, Proprium fecerit. Festus. Al. Propriassit, rectius.

PROPRIO, āre. Cæl. Aurel. Acut. 1. 15. Per tenues vias propriari. Idem Tard. 5. 12. Solidiom digestione propriantur.

PROPTER, [διά, ἕνεκα, ἐγγύς] Præpositio, Accusativo casui servit, & significat Alicujus causa. Etymon infra V. Ter. Phorm. 2. 1. 46.

Qui sæpe, propter invidiam, adimunt divitii,

Aut, propter misericordiam, addunt pauperi. [Quod & Ex misericordia, vel Per misericordiam recte diceres.

Qui, propter acumen, occultissima perspicis. Cic. 5. Fam. 24.

Propter tuum in me amorem. Cic. 3. Fam. 3.

Indicere ventri bellum, propter aquam. Hor. 1. Serm. 5. 7.

Eaque suspicio propter eam causam fuit, quod, &c. Cic. de Clar. Orat. 100.

Habemus hæc omnia: bonorum studium, propter nostram causam: vulgi ac multitudinis, propter magnificentiam munerum. Cic. 2. Fam. 5.

Tironem propter humanitatem & modestiam malo salvum, quam propter usum meum. Cic. 7. Att. 5.

Propter reliquæ ætatis infamiam pœnas lege & jure persolvere. Cic. Antequ. iret in exsil. 28.

Legibus non propter metum parere. Cic. in Parad. 5.

Ex se & Propter se expeti. Cic. 2. de Finib. 82.

Unum illud dico, si propter partium studium potens erat Alphenus, potentissimus Nævius. Cic. pro Quint. 70.

Nam nec castra, propter anni tempus, facere possum. Cic. 8. Att. 19.

Propter quod. Paulus in l. Qui in. D. de adopt. Uxor mea illi matris loco non est, nec enim agnoscitur ei: propter quod nec ei cognatus fit.

Propter viam fit sacrificium, quod est proficiscendi gratia, Herculi, aut Sanco, qui scilicet idem est deus. Festus. conf. Macrob. 2. Saturn. 2. pr. Plaut. Rud. 1. 2. 62.

Propter viam illi sunt vocati ad prandium. V. ibi Scalig. & conf. Couturii Diss. de Vita priv. Romanorum 3. Legitur & conjunctim Propterviús, a, um. V. Lex. Pitisc. [Nisi error est scribarum. In codd. ac MSS. emendatis est Propter viam divise. conf. PROPTERVIA.

Propter, pro Prope, juxta; aliquando Adverbium est sine casu. Ter. Adelph. 4. 2. 37.

Est ad hanc manum sacellum: ibi angiportum propter est. Idem Eun. 2. 3. 77.

Cibum nonnunquam capiet cum ea, interdum propter dormiet. & Plaut. Amph. 4. 1. 7.

Quis fuerit, quem propter corpus suum stupri compleverit.

Propter moribundus, Prope. Lucret. lib. 3. 653.

Inde alius conatur adempto surgere crura,

Quum digitos agitat propter moribundus humi pes.

Jungitur & Accusativo sæpissime in eadem significatione. Ter. Adelph. 2. 1. 15.

Nimium istoc abisti, hic propter hunc adsiste. hem, sic volo. Cic. de Clar. Orat. 24. Propter Platonis statuam consedimus.

Propter ædem Saturni. Tacit. 2. Ann. 41. h. e. Prope.

Statuæ propter ædem Vulcani. Cic. 4. Verr. 150.

Propter aquam. Ovid. 8. Met. 221. Virg. 7. Ecl. 37.

Fluvius Eurotas, qui propter Lacedæmonem fluit. Cic. 2. de Invent. 96.

Duo filii propter patrem cubantes. Cic. pro Rosc. Amer. 64.

In pratulo propter Platonis statuam consedimus. Cic. de Clar. Orat. 24.

Stat propter virum fortem. Plaut. Milit. 1. 1. 9. Hic est, stat prope virum fortem.

Propter viam Appiam oppida. Liv. 28. 8. [Propter videtur per syncopen ex Propiter factum, quod veteres ἀντὶ τοῦ Prope usurparunt. quocum etiam constructione & significatione originaria, quæ hic posterior est, convenit.

PROPTEREĀ, Adv. [διὰ τοῦτο, τούτου ἕνεκα, δι' ὅτι] Ob eam causam. Ter. Hec. 4. 4. 88.

Avaræ mulieres sunt, non facile hæc ferunt:

Propterea hæc ira est.

Propterea quod. Ter. And. 1. 1. 11.

Scis, feci e servo ut esses libertus mihi,

Propterea quod serviebas liberaliter. Cic. 9. Fam. 18. Quum essem otiosus in Tusculano, propterea quod discipulos obviam miseram, &c. Cic. 4. Acad. 33. Si notionem veri & falsi, propterea quod ea non possunt internosci, nullam habemus.

Propterea quia. Cic. 4. Fam. 5. Etsi genus hoc consolationis acerbum est, propterea quia per quos, &c. Lucret. lib. 1. 625.

Propterea, quia quæ multis sunt partibus aucta, &c.

Propterea ut. Cic. pro Ligar. 8. Atque hæc propterea de me dixi, ut mihi Tubero, quum de se eadem dicerem, ignosceret.

PROPTERVIUS, a, um. Adj. V. Propter viam, in PROPTER.

PROPTŌSIS, is. f. [πρόπτωσις] Procidentia oculorum, ubi cum inflammatione, moti sede sua, procidunt. Galen. in Medic. Cels. 6. 6. 8. extr.

PROPŪDIUM, i. n. [ἀναισχυντία] A quo pudor & pudicitia procul sint, inquit Festus. Plaut. Curc. 1. 3. 34.

Jam huic voluptati hoc adinventum odium est. PA. quid ais propudium? Budæus, Propudium, rem pudendam significat. Plin. lib. 28. cap. 8. Hoc cinere poto propudia virorum: ejusdem aspersu feminarum libidines inhiberi. Propudium pro Obscœnitate posuit pudenda. conf. Plaut. Pœn. 1. 2. 60.

An ab illa exclamatione Proh pudor? H. St.

PROPUDIĀNUS Porcus dictus est, ut ait Capito Atejus, Qui in sacrificio gentis Claudiæ, velut piamentum & exsolutio omnis contractæ religionis est. Festus. V. Dacer.

PROPUDIŌSUS, a, um. Adj. [ἀναισχυντώδης] Propudii plenum. Plaut. Truc. 2. 2. 16.

Quia tibi insuasit infecisti, propudiose, pallulam. Idem Stich. 2. 2. 10. Gell. lib. 2. cap. 7. Sed enim si imperet uxorem ducere infamem, propudiosam, criminosam.

Ipse propudiosus, uxor lupa. Apul. Apol. p. 300. Elmenh.

Meretrices propudiosæ. Min. Felix. cap. 25. 9

Superl. Sidon. 9. Epist. 6. Ancilla propudiosissima.

PROPUGNO, [ὑπερμαχέω] āre. Adversus pugnantes pugnare, sive pugnando resistere. Plin. lib. 12. cap. 19. Casia circa paludes, propugnante unguibus diro vespertilionum genere, aligerisque serpentibus, his commentis augentes rerum pretia.

Propugnare absentiam alicujus. Sueton. Cæs. cap. 23. Qui sibi pepigissent propugnaturos absentiam suam.

Propugnare commoda patriæ, pro Tueri & defendere adversus hostium impetum. Cic. 1. de Invent. 1. Qui vero ita se armat eloquentia, ut non oppugnare commoda patriæ, verum propugnare possit; is mihi vir & suis & publicis rationibus utilissimus. Vetus codex legit, Verum pro his pugnare.

Propugnare pro. Cic. pro Rabir. 30. Testor, me pro illorum fama, gloria, memoria, non secus ac pro patriis fanis, atque delubris propugnandum putare. Cic. 1. Offic. 62. Propugnare pro æquitate.

Pro innocentibus propugnare, & Nocentes oppugnare, opposita. Cic. Antequam iret in exsil. 2.

Propugnare pro suo partu. Cic. 5. Tusc. 79. Non pro suo partu ita propugnant, ut vulnera excipiant, nullos impetus, nullos ictus reformident?

Acerrime propugnare pro salute alicujus. Cic. 11. Fam. 16.

Amatus nugis propugnet. Hor. 1. Epist. 19. 16.

PROPUGNATIO, ōnis. f. [ὑπερμαχία] Cic. 1. Fam. 7. Nam nostra propugnatio, ac defensio dignitatis tuæ, propter magnitudinem beneficii tui, fortasse plerisque officii majorem auctoritatem habere videatur. Et 5. Fam. 8. Suscepique mihi perpetuam propugnationem pro omnibus ornamentis tuis. Idem pro Sext. 3. Tamen aggrediar ad dicendum, ne mea propugnatio ei potissimum defuisse videatur.

PROPUGNĀTOR, ōris. m. [ὑπερμαχητής] Cæs. 7. Bell. Gall. 25. Nec ille prius est a propugnatoribus vacuus relictus locus. conf. Nep. 18. 13. 3. Classis infirma, propter dimissionem propugnatorum & remigum. Cic. 7. Verr. 85.

Propugnator & Defensor. Cic. 6. Verr. 80. Non est pudoris mei, P. Scipione florentissimo adolescente, vivo & incolumi, me propugnatorem monimentorum P. Scipionis, defensoremque profiteri.

Propugnator fortunarum, & defensor assiduus. Cic. Post red. in Senat. 17.

Senatus propugnator. Cic. pro Milon. 6.

Defensor & quasi propugnator patrimonii sui. Cic. 1. de Orat. 244.

Acerrimus propugnator communis libertatis. Cic. ad Brut. 11.

Propugnator studiosissimus. Cic. 4. Verr.

PROPUGNĀTRIX, īcis. f. Fabret. Inscript. p. 169.

PROPUGNĀCULUM, i. n. [ὀχύρωμα, ἐπιτείχισμα, ἔρυμα, προμαχών, ἔπαλξις] Locus munitus, unde vehementer certari possit, & defendi procul. Virg. 4. Æn. 87. — & propugnacula bello

Tuta parant. Cic. pro Font. 31. Est in eadem provincia Narbo Martius, colonia nostrorum civium, specula Populi Rom. ac propugnaculum istis ipsis nationibus oppositum & objectum.

Pontesque & propugnacula jungunt. Virg. 9. Æn. 170.

Æquoris propugnacula. Stat. 3. Silv. 3. 101.

Murorum propugnacula. Virg. 9. Æn. 664.

Navium propugnacula. Hor. Epod. 1. 2.

Ibis Liburnis inter alta navium,

Amice, propugnacula.

Classis pulcherrima, Siciliæ propugnaculum, præsidium provinciæ. Cic. 5. Verr. 186.

Propugnaculum contra hostium impetus. Cic. 5. Verr. 40.

Propugnaculum & Præsidium. Cic. 14. Fam. 18.

Lex Ælia & Fufia propugnacula, murique tranquillitatis. Cic. in Pison. 9.

Propugnacula imperii, sociorum fortunas, non sua tecta defendere. Cic. pro Lege Manil. 52.

Propugnacula tyrannidis demoliri. Nepos 20. 3. 3.

Propugnaculo esse alicui. Cic. 7. Verr. 88.

Pppp. Propugna-

Digitized by Google

Propugnaculum oppositum barbaris. Nepos 2. 6. 5.
Propugnaculo firmissimo uti, quod &c. Liv. 34. 61.

PROPULSO, &c. V. PROPELLO.

PRŎPȲLÆUM, i. n. [προπύλαιον] Latine Vestibulum vel Porticus ante domum. Cic. lib. 2. Offic. 60. Phalereus Demetrius, qui Periclem principem Græciæ vituperat, quod tantam pecuniam in præclara illa propylæa conjecerit. Plin. lib. 35 cap. 10. Protogenes, quum Athenis, celeberrimo loco, Minervæ delubro propylæon pingeret. Gloss. Gr. Lat. Προπύλαιον, Vestibulum.

PRŎQUÆSTOR, ōris. m. [ἀντιταμίας] Qui Quæstoria auctoritate accepta mittitur in aliquam provinciam. Cic. 4. Acad. 84. Nec vero incunte ætate solum, sed & Proquæstor aliquot annos. Alius codex hic Quæstor legit: alius, Pro Quæstore.
Quum Alexandriæ Proquæstor essem. Cic. 4. Acad. 11. V. Lex. Pitisc. V. & EXCONSULA, & supra PROCONSUL, PRODICTATOR, ceteraque ejusmodi.

PRŎQUAM, Adv. Pro eo quod. Lucret. lib. 2. 1136.
Nec satis est proquam largos exæstuat æstus.
Corpora proquam lævissima sunt. conf. Idem 3. 200.

PRŎQUĬRĪTO, āre. Idem quod Quiritare. Apul. Apol. p. 326. Elmenh. Epistolam sæpe aperiens proquiritabat, &c. V. QUIRITO.

PROQUIRITĀTUS, a, um. Partic. Promulgatus. Verbum II. 12. tab. Sidon. Apollinar. lib. 8. epistola ad Nammatium: Per ipsum fere tempus, ut decemviraliter loquar, lex de præscriptione tricennii fuerat proquiritata.

PRŌRA, æ. f. [πρῷρα] Anterior pars navis. Liv. 24. 34. Ferrea manus firmæ catenæ illigata, quum injecta proræ esset, gravique libramento plumbi recelleret ad solum: suspensa prora, navim in puppim statuebat. De Archimedis Machinis.
In navigio, latera, carinæ, prora, puppis. Cic. 3. de Orat. 178.
Ærata prora. Stat. 5. Theb. 135.
Erectæ proræ. Cæs. 3. Bell. Gall. cap. 13. Proræ admodum erectæ.
Rostrata. Plin. lib. 9. cap. 30.
Advertere terris proram. Virg. 4. Georg. 117. Idem 7. Æn. 35.
Astitit proræ. Plaut. Merc. 1. 2. 75.
Avertit prora. Virg. 1. Æn. 108.
Contorsit lævas proram Palinurus ad undas. Virg. 3. Æn. 562.
Detorquet proram ad undas. Virg. 5. Æn. 165.
Obtorquet proram in undas dextras. Stat. 5. Theb. 415.
Obvertunt pelago proras. Virg. 6. Æn. 3.
Pependit illisa prora. Virg. 5. Æn. 206.
Perfringere proras. Liv. lib. 22. 20. pr. Quæ non aut perfregerant proras litore illisas, aut carinas fixerant vadis.
Stetetant ad litora proræ. Virg. 9. Æn. 122.
Torquent proras ad litore. Virg. 3. Æn. 532.
Vertere proras a litore. Lucan. lib. 9. 1082.
Prora & puppis, Adagium est, quo Totum significatur. Cic. 16. Fam. 24. Scribens ad Tironem suum, parœmiam hanc refert his verbis, Mihi prora & puppis (ut Græcorum proverbium est) fuit a me tui dimittendi, ut rationes meas explicares. Prora itaque & puppi, Summam consilii nostri significamus, propterea quod a prora & puppi, tanquam a capite & calce pendeat tota navis. Erasm.

PRŌRĒTA. æ. m. [πρωρεύς, πρωράτης] Custos & gubernator in prora navis. Plaut. Rud. 4. 3. 75.
Si tu proreta isti navi es, ego gubernator ero. V. Turneb. Advers. 28. 43. vel Lex. Pitisc.

PRŌREUS, ei. m. [πρωρεύς] Duarum syllabarum vox, proprium nautæ apud Ovid. 3. Met. 634. Dicitur autem πρωρεὺς Græcis qui & Proreta, id est proræ gubernator, ut dictum est.

PRŌRĒPO, psi, ptum, [ἐξερπύζω] ĕre. Extra, vel Ultra repere. Hor. 1. Serm. 3. 99.
Quum prorepserunt primis animalia terris. Columel. lib. 3. cap. 5. Ut mota æqualiter humus, novelli seminis radicibus, quamcunque in partem prorepserint, molliter cedat.
Prorepere e cavis. Plin. lib. 8. cap. 39.
Prorepere e tenero. Columel. cap. 10. lib. 3. Illæ fertiles ac firmæ, quia e tenero prorepunt, &c.
Prorepere in luxuriem dicuntur radices vitium, Prorependo luxuriari & divagari. Columel. lib. 5. cap. 5.

PROREPENS, entis. Partic. Avien. Descript. Orbis 540.
Tunc prorepentis qua sunt vada turgida Nerei.
Prorepentes oculi vitium, Pullulantes. Columel. lib. 11. cap. 2.

PROREETA, & PROREUS, disyllabum. V. PRORA.

PRŌRĪGA, æ. m. Qui equas admittit. Plin. 8. 42. Equæ eadem ex causa in Reatino agro laceratum prorigam invenimus. Prurigam, a Prurigine dictum putat Scaliger. Harduin. ad Plin. l. c. deducit ab antiquo Rigo, ĕre, pro regere; ut Arrigere, Erigere & Prorigere. V. PRORIGIA.

PRŌRĬPIO, ripui, reptum, [ἐκθρώσκω, ἐξορμάω, ἀναπηδῶ] ĕre. Latenter & furtim, vel Celeriter erumpere. Virg. 3. Ecl. 19.
Et quum clamarem, quo nunc se proripit ille?
Tityre, coge pecus: tu post carecta latebas.
Usquam proripere. Hor. 2. Serm. 1. 37.
Ex ædibus proripere se. Plaut. Capt. 3. 4. 8.
Quo illum nunc hominem foras proripuisse se dicam ex ædibus!
Domum se ex. Sallust. Catil. cap. 32. pr. Dein se ex curia domum proripuit.
Domo se proripere. Liv. 29. 9. Accensus ira domo sese proripuit.
E manibus alicujus proripere sese Liv. 22.
Repente proripere se, vel subito. Cic. de Arusp. Resp. 2. Attamen ignarus ille qui Consules essent, exsanguis atque exæstuans, se ex curia repente proripuit, cum quibusdam fractis jam atque inanibus minis. Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 80. Sese subito proripiunt
Sese porta foras universi proripiunt. Cæs. 2. Bell. Civil. 12.
Solio se proripit alto. Valer. 5. Argon. 268.
Ab vestibulo templi se. Liv. 8. 6. pr. Quum commotus ira se ab vestibulo templi citato gradu proriperet.
Ex curia se proripere. Liv. 3. 17. pr.
Ex consilio se. Liv. 22. 3.
In publicum se proripere. Liv. 8. 28.
In cœtus se proripere. Plin. lib. 8. cap. 46.
Proripere aliquem, Rapere. Cic. 7. Verr. 161. Deinde jubet undique hominem proripi, vehementissimeque verberari.
Catervas proripere in cædem. Hor. 1. Carm. 8. 16.
Proripiet se libido ac projiciet occultatione proposita. Cic. 2 de Fin. 73.

PRŌRĪTO, [προκαλέω] āre. Provocare. Columel. lib. 10. 117.
Ut Pelusiaci proritet pocula zythi. Plin lib. 26. cap 8. ad finem, Anagallis cærulea procidentia sedis retro agit: e diverso rubens proritat. i. e. Exstimulat & acuit.
Proritare, Allicere, invitare. Columel. lib. 2. cap. 10. Lini semen, nisi magnus est ejus in ea regione, quam colis, proventus, & pretium proritat, serendum non est. Sen. Epist. 23. Quem spes proritat.

PRŌRŎGO, [παρατείνω, ἀναβάλλομαι] āre. Protrahere, Rogatione ad populum lata, vel alioqui publice prolongare. Cic. 3. Fam. 10. Illud pugna & enitere, ne quid nobis temporis prorogetur.
Imperium prorogare, Nova rogatione in longiora tempora proferre. Cic. 1. Q. frat. 1. Quod si tibi bellum aliquod magnum & periculosum administranti prorogatum imperium viderem, tremerem animo: quod eodem tempore esse intelligerem etiam fortunæ potestatem in nos prorogatam.
Numerum annorum provinciis prorogavit. Cic. 2. Philip. 109.
Provincias prorogare. Cic. 5. Att. 11. Ne pateretur, quantum esset in ipso, prorogari nobis provincias.
Rogo atque oro ne patiare quicquam mihi ad hanc provincialem molestiam temporis prorogari. Cic. 2. Fam. 6.
Prorogare, cujuscunque rei tempus proferre, elongare.
Per singulos annos aliquid. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Ætatem. Plin lib. 25. cap. 13.
Ævum. Hor. in Carm. Sæcul. 68.
Bellum. Cic. 12. Philip. 13.
Dies paucos, propter inopiam, ad solvandum alicui prorogare. Cic. 2. Philip. 84.
Impetrant a Senatu, ut dies sibi prorogaretur. Cic 3. Verr. 98.
Famam nominis prorogare. Plin. Epist. 190. Victurique nominis famam, supremis etiam titulis prorogare nituntur. Claud. 4. Cons. Hon. 418.
Prorogat æternam feritas tibi Punica famam.
Horam recte vivendi. Hor. 1. Epist. 2. 41.
Moras. Plin. lib. 16. cap 22.
Spes prorogatur militi in alium diem. Plaut Aulul. 3. 5. 57.
Tempus prorogare Plin. lib. 13. cap. 3. Margaritæ gemmæque ad hæredem tamen transeunt: vestes prorogant tempus: unguenta illico exspirant, ac suis moriuntur horis. Prorogant tempus, i. e. In longius tempus durant.
Vitam prorogare. Columel lib. 1. Quis enim dubitet eam maxime probatam haberi, sine qua nemo nostrum vel prosperæ vel adversæ valetudinis vitam prorogat?
Nummos prorogare, Erogare, De suo solvere. Ulp. l. 4. D. de manumissionibus. Proinde etsi ei nummos prorogavit emptor, quum ei pariaverit: poterit ad libertatem pervenire. Dixerat autem Ulp. paulo ante, Proinde si ex adventitio lucro, sive etiam amici beneficio, vel liberalitate, vel prorogante eo, vel repromittente, vel se delegante, vel in se recipiente debitum, redemptus sit: credendum est, suis nummis eum redemptum. [Videtur ex Proerogo contractum. An Prærogare? V. in PRÆMINENS Partic. & PRÆROGO. conf. mox PROROGATOR.

PRŌRŎGĀTUS, a, um. Partic. ut, Prorogata potestas. Cic. 1. Q. frat. 1. Diebus paucis ad solvendum prorogatis. Idem 2. Philip. 29.

PRŌRŎGĀTIO, ōnis. f. [ἀναβολή, ὑπερημερία] Cic. 13. Att. 41. Ego vero utar prorogatione diei. Liv. 34. 5. pr. Tum L. Valerius prorogatione ab se promulgata, ita disseruit, &c. Sed divise legitur in codd. emendatis Pro rogatione.
Prorogatio imperii. Liv. 8. 26. Duo singularia hæc ei viro primum contigere: prorogatio imperii, non ante in ullo facta: & acto honore triumphus.
Prorogatio legis, Dilatio promulgandæ legis. Cic. pro Muren. 47. V. Perizon. Animadv. Hist. cap. 6. p. 229.

PRŌRŎGĀTOR, ōris. m. Dispensator. Sic, Arcarii prorogatores tritici, vini & casei leguntur apud Cassiodor. 10. Epist 28. conf. Chrysol. Serm. 23. & 22. Pignor. de Serv. p 308. vel Veget. R M 4. 7.

PRŌRŎGĀTĪVUS, a, um. Adj. ut, Prorogativa fulmina, quorum minæ differri possunt, averti non possunt. Sen. 2. Nat. Quæst. 47.

PRORSI Limites, V. PRORSUS, a, um. post seq dict.

PRORSUS, vel PRORSUM, Adv. [ἰθύ] Prorsus. Porro versus, inquit Festus, confirmatque loco Catonis. Addit tamen, Nisi forte ex Græco ὀρθῶς. [Alii ex Proversus contractum statuunt, ut Rursus ex Revorsus. Forte dicitur pro Proorsus, & Rursus pro Reorsus, ex Pro & Orsus ab Ordior. Sursum tamen pro Subvorsum, Deorsum, pro Devorsum, Quorsum, pro Quoversum, &c.
Itaque standum priore potius sententia, quam & significatio confirmat. V. PROVERSUS.
Prorsum, Recta ad locum aliquem. Plaut. Mil. 4 4. 56.
Ille jubebit me ire cum illa ad portum. ego adeo, ut tu scias,
Prorsum Athenas protinus abibo tecum. Idem Pers. 4. 5. 5.
Simulato, quasi eas prorsum in navem.
Prorsus ibat res. i. e. Bene succedebat. Cic. 14. Att. 20. extr.
Rursum prorsum. Ter Hec. 3. 1. 35.
Trepidari sentio, cursari rursum prorsum: agedum ad fores, &c. Ubi Donatus, Rursum proprie Retro: Prorsum Ante significat: & est proverbiale, ut dicimus Sursum deorsum, intro foras, hac illac, & similia.
Prorsus, [πάντως, παντελῶς, ὅλως, τὸ πάνυ] Omnino, Penitus. Ter. Eun. 2. 3. 12.
Unde is? c. ego ne? nescio hercule neque unde eam, neque quorsum eam,
Ita prorsum oblitus sum mei.
Prorsus perii. Plaut. Aul 2. 8. 27.
Sed cesso, prius quam prorsus perii, currere?
Prorsus hæc divina mihi videtur vis, &c Cic. 1. Tusc. 64.
Prorsus omnino omnia obsequor. Ter Adelph 5. 9. 13. Pleonasmus.
De summa agi prorsus vehementer & severe volo. Cic. 16. Att. 14.
Satis affatim prorsus. Cic. 16. Att. 1.
Prorsus jucunde. Hor. 1. Serm. 5. 70.
Nam penitus prorsum latet hæc natura, subestque. Lucret. lib. 3. 274.
Hoc mihi prorsus valde placet. Cic. 6. Fam. 20. Idem ibid. 4. 10.
Prorsus, pro eo quod *Generaliter* vulgo dicitur. Cic. 4. Fam. 12. Veniea enim,

Digitized by Google

enim, mihi crede, exspectatus: neque solum nobis, id est tuis, sed prorsus omnibus.

Prorsum, Certe, recte, ac vere, significat, inquit Donatus. Ter. Adelph. 5. 3. 58.

Eo pacto prorsum illi alligaris filium.

Prorsus, cum negatione, pro Nullo modo. Ter. Hec. 4. 4. 52.

Enimvero prorsus jam tacere non queo. Idem Andr. 2. 6. 4.
Nihilne? hem. D. nihil prorsus. Item Adelph. 4. 1. 4.

Verbum prorsus nullum intelligo. Cic. 2. de Orat. 61.
Nullo modo prorsus assentior. Cic. 3. de Nat. Deor. 88.
Nullo modo potest fieri prorsus. Plaut. Trin. 3. 3. 2.
Prorsum non. Ter. Eun. 2. 3. 40.

Illum liquet mihi dejerare his mensibus
Sex, septem, prorsum non vidisse proximis. Cic. 13. Attic. 43.

Prorsus ex his libris non videtur esse dubium, quin, &c.

PRORSUS, a, um. Adj. Porro versus. Rectum significat. Inde Prorsi limites dicuntur in agrorum mensuris, Qui ad Orientem directi sunt: ut ait Festus.

Prorsi limites dicti, qui spectabant ad Orientem: Transversi, qui ad Meridianum. Ex Hygino de Limit. p. 151. Goes. Ubi subjungit, Postea & Prorsos & Transversos limites appellaverunt, a liminibus, &c.

Prorsa oratio, Soluta, quam non inflexit cantilena. Donat. in Ter. Eun. 2. 3. 14. Apul. Flor. 4 p. 361. Elm. Prorsa & vorsa facundia. Ita antique pro Prosa, ut frequentius scribitur. V. Parei Lex. Crit. p. 1006.

Prorsa & Vorsa oratio. Cæl. Calcagn. in Epistol. Quæst. In ea, cujus principium est Omnia &c. Omnia ista nomina, quæ ad me scripsisti, s. i. e. Caninam literam habent quarto ordine. Nam a Verto originem trahunt, primogeniam. Quare posthac Prorsam, non prosam, orationem dicito, sicut & Vorsam dicimus. Prorsa enim ea est, quæ quantum lubet in rectum limitem extendi potest: quam Solutam & Pedestrem appellant nonnulli. At Vorsa, quam verti & ad caput reduci necesse est, quam Equestrem, vel Carminalem, vel Camenalem quidam, nunc antiquitatis, nunc cacozeliæ sectatores vocant. Ipsi etiam Veteres Prorsam deam coluerunt, quæ recto partui præsidebat: Sicut Postvertam, quæ præposterum, præproperumve avertebat, & ne Agrippæ nascerentur providebat. H. St.

PRŌSA, [πεζὸς, λόγος] dicitur Oratio soluta, quasi profusa. Gell. lib 10. cap. 18. Exstat nunc quoque Theodori tragœdia, quæ inscribitur Mausolus: in qua eum magis, quam in prosa placuisse Hyginus refert. Quintil. lib. 1. cap. 10. Sed in prosa quoque quædam jam recepta immutatio.

PROSUS, a, um. Adj. Ennius, Rursus prosus reciprocat fluctus feram. Auson Profess. Burdigal. 21. 14.

Prosa solebat & vorsa loqui. Idem ibid. 3. 4.
— seu prosis solveres ora modis. V. Casaub. ad Lamprid. Alex. Sever. cap. 59. & Scalig. Auson. Lect. 1. 14.

Prosa eloquentia. Paterc. lib. 2. 17. 3. Oratio ac vis forensis, perfectumque prosæ eloquentiæ decus.

Prosa oratione prioribus subnectemus exordiis. Columel. lib. 10. in præf. conf. Plin. 5. 29.

Prosæ dicuntur Pexæ vestes, teste Glossario Lat. Gr. Prose, Pexa tunica, Πεζὸν ἱμάτιον.

PROSE, Adv. Plaut. Amph. 2. 2. 207. Confidenter prose & proterve loqui. Sed al. Pro se. Idem Stud. 4. 4. 69. Prose fabulari.

PROSAĬCUS, a, um. Adj. [πεζικός] Plin. lib. 7. cap. 56. Prosaicam orationem condere Pherecyden Syrius instituit. Idem lib. 5 cap. 29. Cadmus primus prosaicam orationem condere instituit. Alii codices habent Prosam. Fortunat. 7. Carm. 11.

Prosaico quondam direxi scripta relatu. Idem 2. Vit. Martin. extr.
Cujus prosaicus cecinit prius acta Severus.

PROSĀRIUS, a, um. Adj. Sidon. 3. Epist. ult. Comperi quod meas nugas confectas opere prosario lectione digneris. Idem 9. Epist. 13. Prosario loquendi genera distinctus. Idem 16 Epist. extr.

Ars prosaria etiam est quæ tunicas pexas curat. V. Salmas. de Usur. p. 342.
Prosariæ artis negotiator, qui vestes pexas vendit in Inscript. ad Gruter.

PRORSA, vel PROSA, æ. f. Dea de qua Gell. lib. 16. cap. 16. ex Varrone, Quando, inquit, contra naturam, forte converti in pedes pueri, brachiis plerumque diductis retineri solent, ægrius tunc mulieres enituntur. Hujus periculi deprecandi gratia, aræ statutæ sunt Romæ duabus Carmentibus: quarum altera Postverta nominata est, Prosa altera, a recti perversique partus & potestate & nomine. conf. Lex. Pitisc.

PRŌRUMPO, rūpi, ruptum, [προῤῥήγνυμι] ĕre. Valde, vel Ante se rumpere, vel Cum impetu ferri. Virg. 1. Georg. 98.

Rursus in obliquum verso prorumpit aratro. Cæs. 5. Bell. Gall. 15.

Novo genere pugnæ perterritis nostris per medios audacissime proruperunt. Virg. 10 Æn. 379.

Hæc ait, & medius densos prorumpit in hostes.

In aciem prorumpere. V. ACIES.
Pestis illa prorumpet, qua poterit. Cic. pro Muren. 85.
Vox prorumpit in auras. Sil. lib. 3. 699.

Eo prorumpere hominum cupiditas, & scelus, & audacia, ut non modo clam, verum etiam hic in foro, &c. cædes factæ sint. Cic. pro Rosc. Amer. 12.

Prorumpit fons ab una parte. h. e. Magno impetu profluit & oritur. Cæs. 8. Bell. Gall. 41. Sub ipsius enim oppidi murum magnus fons prorumpebat ab ea parte, quæ fere pedum CCC intervallo fluminis circuitu vacabat.

Prorumpere, Activum, Ultra emittere, evomere; unde Proruptum mare, 1. Æn. 250. Effusum fluensque, inquit Servius. Virg. 3. Æn. 570.

— horrificis juxta tonat Ætna ruinis,
Interdumque atram prorumpit ad æthera nubem. Servius accipit pro Evomit, asserens novam hanc esse loqutionem. Non enim dicimus, Ego prorumpo hanc rem. Hoc modo τῷ Erumpo usus est Ter. in Eun. 3. 5. 2. Jamne erumpere licet hoc mihi gaudium? conf. Drakenb. ad Sil. 12. 418. [In priore Virgilii loco Supinum est prius,

Et mare proruptum, & pelago premit arva sonante.

Munitiones prorumpere. Cæs. 3. Bell. Gall. extr. Celeriter ad eas munitiones pervenerunt, atque proruptis his, prius in hostium castris constiterunt, quam plane ab his videri, aut quid rei gereretur cognosci posset. Alii legunt Proruta, a verbo Proruo.

Prorumpor, forma Passiva. Lucret. lib. 6. 435.

Quam cum discidit, hinc prorumpitur in mare venti
Vis, & fervorem mirum concinnat in undis.

PRORUPTUS, a, um. [προῤῥηχθείς] Partic. ut. Proruptus murus: Prorupta audacia, Temeraria. Cic. pro Rosc. Amer. 68. Nisi prorupta audacia, nisi tanta temeritas, ut non procul abhorreat ab insania.

Aditus proruptus. V. ADEO, ire.
Mare proruptum. Virg. 1. Æn. 250. V. in ipso verbo.
Sudor proruptus. Virg. 7. Æn. 459. i. e. Profusus.

PRORUPTIO, ōnis. f. Mart. Capell. 6. Undarum proruptio.

Impetulantis proruptionis sonitus. Idem 7.
Simulata proruptio hostium. i. e. Eruptio. Aur. Vict. de Cæs. cap. 33.

PRORUPTOR, ōris. m. Ammian. 24. 5. Proruptores alii jumenta intercipiunt. i. e. Eruptores.

PRORUPTIA, Ἀπόῤῥωγες. Gloss. Lat. Gr. [An Proruptitia, vel Prorupta? vel potius Prærupta?

PRŌRUO, rui, rŭtum, [προκαταβάλλω, προκαθαιρέω] ĕre. Projicere, facere ut aliquid cadat. Liv. Mare fluminibus invexit, montes lapsu ingenti proruit. Liv. 26. 13. Albam, unde ipsi oriundi erant, a fundamentis proruerunt: ne stirpis, ne memoria originum suarum exstaret. Columel. lib. 12. cap. 43. Tum vinaceorum pes bene prelo expressus, proruitor.

In caput proruit. Valer. 7. Argon. 600.
In hostem. Curt. 4. 16. 6.
In trituram proruere. Varr. 1. de R. R. cap. 13.
Proruere se foras, Prorumpere. Ter. Eun. 3. 5. 51.
Aciem hostilem proruere. V. ACIES.
Vallum proruere in fossas. Liv. 9. 14. Quum pars fossas explerent, pars vellerent vallum, atque in fossas proruerent.
In faciem cæli proruunt seniores. Chrysol. Serm. 6.
Proruere, pro Longe lateque percellere, & pervertere. Lucret. lib. 3. 824.

Ex infinito quæ possint forte coorta
Proruere hanc rerum violento turbine molem. Hor. 2. Carm. 35. 13.
Injurioso ne pede proruas
Stantem columnam. Lucret. lib. 5. 369.
Proruere hanc rerum violento turbine summam.

PRORŬTUS, a, um. Partic. [προκαταβληθείς] Liv. 4. 29. Dictator proruto vallo, jam in castra prælium intulerat. Quidam legunt Prorupto. Sed mendose. conf. Curt. 2. 63. 8.

Proruti lapidum cumuli. Curt. 9. 5. 7. conf. Drakenb. ad Sil. 2. 373.
Gramina proruta. Stat. 4. Theb. 819.

PROSA, PROSAICUS, PROSARIUS, PROSE, PROSUS, V. PRORSUS.

PRŌSĀPIA, æ. vel PROSAPIES, ēi. f. [ἱερουργία, διαδοχή] Generis longitudo, sive progenies antiqua. Dicta a Prosupero, are; quod est Superabundo, quod prosuperent, hoc est superint & superabundent liberi. Al. a Prosipando, id est disseminando. Festus, Prosapia, progenies: id est porro sparsis, & quasi jactis liberis: quia Sipare, significat jacere & dispicere. Nun. 2. 143. Prosapies, generis longitudo, dicta a Prosupando, i. e. proferendo. Cato. Veteres prosapiæ. Plaut. Curc. 5. 2. 3.

De Cœlitum prosapia me esse arbitror. Cic. de Univers. 35. Deinceps Jovem atque Junonem reliquos fratres inter se, agnatosque usurpare atque appellare solemus, & eorum, ut utamur veteri verbo, prosapiam. Quintil. lib. 1. cap. 11. testatur Prosapia esse verbum inusitatum. Et lib. 8. cap. 3. Prudent. Psych. præf. 36.

Ne quam fidelis sanguinis prosapiam. Idem Rom. 180. Prosapiem.
Magna & vetere prosapia, Sueton. Galba cap. 2.
Veteris prosapiæ & multarum imaginum homo. Sallust. in Jugurth in oratione Marii cap. 85.

PRŌSĂPŎDŎSIS, is. f. [ἀνταπόδοσις] Quintil. lib. 9. cap. 3. Figura, cum pluribus sententiis sua cuique ratio subjungitur.

PROSCÆNIUM, vel PROSCĒNIUM, i. n. [προσκήνιον] Locus ante scenam porrectus, ubi pulpitum excitatum erat, quo actores fabularum prodirent, ita ut scena altior esset pulpito: pulpitum autem altius orchestra, quæ ipsa locus erat saltantium. Hæc Budæus. Plaut. Amph. prol. 91.

Etiam histriones anno cum in proscenio hic
Jovem invocarunt; venit, auxilio eis fuit. Liv. 40. 51. pr. Theatrum & proscenium ad Apollinis, ædem Jovis in Capitolio, &c.

Ut hoc est proscenium. Plaut. Truc. prol. 10.

Athenæ istæ sunto, ita ut hoc est proscenium,
Tantisper, dum transigimus hanc comœdiam.

Ineunt proscenia ludi. Virg. 2. Georg. 381. Sueton. Neron. cap. 12. Ludos spectavit e proscenii fastigio. Inscript. apud Reines. p. 298. THEATRVM ET PROSCENIVM REFECERE. conf. Vitruv. 5. 6. & Lex. Pitisc.

PROSCHĒMATISMUS, i. m. [προσχηματισμός] Figura, cum aliquid in fine dictionis additur; ut ἠμὶν pro ἠμῖν, λέγειν, pro λέγειν. V. Martinii Lex.

PROSCHOLUS, i. m. Promagister, subdoctor. Auson. Profess. Burdigal. 22. tit. V. Scalig. Lect. Auson. 1. 15. vel Faber Agonist. 26. Augustin. de Verbis Apost. Serm. 19. cap. 7. Tam pauper, ut proscholus esset Grammatici.

PRŌSCINDO, scĭdi, scissum, [προσχίζω. Gl. Gr. L.] ĕre. Valde, seu Ultra, vel Subtus scindere. Unde dicimus, Proscindere terram, quum primum eam aramus. Varro de R. R. lib. 1 cap. 29. Columel. lib. 2. cap. 2. Antiquissimi fere omnes formam hujus operis conscripsere, quam velut scita legemque in proscindendis agris sequantur agricolæ.

Æquor rostro carina proscindit. Catul. Argon. 64. 12.
Campum ferro proscindere. Ovid. 7. Met. 119.
Glebas. Varro de L. L. lib. 6. 4. Glebarii, qui facile proscindunt glebas.
Litus aratro. Ovid. 17. Epist. 139.
Quercum ferro. Lucan. lib. 3. 434.
Solum terræ. Lucret. lib. 5. 1294.
Terram aratris. Lucret. lib. 5. 210.
Terram juvencis validis. Virg. 2. Georg. 237.
Proscindere aliquem, [διασύρειν] per translationem, pro Infamare, contumeliis lacessere & lacerare. Suet. Aug. cap. 13. Hunc fœdissimo convicio coram prosciderunt. Ovid. 4. de Pont. 16. 47.

Ergo summotum patria proscindere, Livor, Desine, &c.

Aurum proscissum conviciis. Plin. lib. 33. cap. 1. Utinamque posset e vita in totum abdicari aurum, sacra fames, ut celeberrimi auctores dixere, proscissum conviciis ab optimis quibusque, & ad perniciem vitæ repertum.

Proscissus, a, um. Partic. ut, Proscissa terra.
Æquor proscissum. Virg. 1. Georg. 97. i. e. Terra quam jam araverat. Servius.
Armi proscissi natant palearibus. Stat. 3. Theb. 332.
Pectus proscissum vulnere. Stat. 10. Theb. 419.

Proscissum, i. n. pro Terra proscissa. Columel. lib. 2. cap. 2. Bubulcum autem per proscissum ingredi oportet.

Proscissio, ōnis. f. Columel. lib. 6. cap. 26. Neve adhuc tenera colla dura proscissione terræ contundant.
A proscissione. Columel. lib. 2. cap. 13. Sesami sextarii sex tribus jugis a proscissione coluntur.

Proscrībo, psi, ptum, [προγράφω, ἀπογράφομαι] ĕre. Aliquid per scripturam publice proponere, seu Publicare. Sic Proscribi ædes dicuntur, quando, apposita inscriptione, venales, vel locandæ significantur. Cic. 3. Offic. 66 Itaque Calpurnius, quum demolitus esset, cognossetque Claudium ædes postea proscripsisse, &c. Idem 3. Offic. 55. Illa quod non placebat, proscripsit; tu quod placebat, emisti.
Racilius tabulam proscripsit, se familiam Catonianam venditurum. Cic. 2. Q. frat. 6.
Agros proscribere. Plin. 7. Epist. 11. pr. Miraris quod Hermes libertus meus, hæreditarios agros, quos ego jusseram proscribi, non exspectata auctione, pro meo quincunce ex septingentis millibus, Corelliæ addixerit.
Bona proscribere. Cic. pro Quint. 58.
Proscribere se auctionem facturum. Cic. pro Quint. 15. Quom æris alieni aliquantum esset relictum, quibus nominibus pecuniam Romæ curari oporteret, auctionem in Gallia P. hic Quintius Narbonæ se facturum esse proscribit earum rerum, quæ ipsius erant privatæ.
Proscribere venale. Cic. 7. Fam. 30. Ergo fructus est tuus, mancipium est illius: quod quidem si inter senes coemptionales venale proscripserit, egerit non multum. Locus est perdifficilis, quem Turnebus explicat his verbis: Videtur, inquit, hic proscribere venale inter senes coemptionales, esse in tabula auctionis proponere se rem hac conditione venditurum, ut proprietas tantum penes emptorem sit, nec res tota proscribatur, aut alienetur; quod si Atticus, (inquit Curius) faceret, non multum suis rebus adderet. quod magni pretii mancipium non sit. Senes autem coemptionales dicit, qui ad coemptiones libenter accedunt, & libenter emunt. Plaut Bacch. Coemptionalem senem vendam ego. Jurisconsulti etiam, ut ad interimenda sacra rationes quasdam excogitaverant, & ad liberandas tutela mulieres: sic ad perimendum in servitiis usumfructum, coemptionem quandam senum fortassis invenerant. Cur autem senes adhibebantur? an quod ob eorum ætatem, res plus auctoritatis habitura esset? an ob privilegium & vacationem ætatis? an quod a senibus emptiones & coemptiones potius moribus Romanis tractarentur, quam a junioribus, quod plus usu rerum saperent, minusque deciperentur: & si quid in mancipio contra jus fieret, callidi veteratoresque ita obtegerent, ne in fraude deprehendi possent? An denique ob aliam causam? parum, ut ne quid dissimulem mihi compertum est, & aliis quærendum relinquo. Hæc ille. V. Coemptionalis in COEMO.
Itaque sese scripturum ajebat, ut venationem etiam, quæ postridie ludos Apollinares futura est, proscriberent. Cic. 16. Attic. 4.
Proscribere palam, sic accipimus, claris litteris, ut de plano recte legi possint, ante tabernam scilicet, vel ante eum locum, in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in evidenti. Ulpian. in l. Sed etsi pupillus. D. de institoria actione.
Proscribere aliquem, Damnare, relegare. Cic. pro Domo 44. Hanc vos igitur, Pontifices, judicio atque auctoritate vestra Tribuno plebis potestatem dabitis: ut proscribere possit quos velit? Quæro enim, quid sit aliud proscribere, Velitis jubeatis, ut M. Tullius in civitate ne sit, bonaque ejus ut mea sint: ita enim fecit, etsi aliis verbis tulit. Suet. Cæs. cap. 49. Missa etiam facio edicta Bibuli, quibus proscripsit Collegam suum. conf. Paterc. 2. 66. 2. [Proscribebantur capita damnatorum, bonis eorum publicatis a Sulla. Alias bona tantum.
Quum proscriberentur homines, atque ex omni regione caperentur ii, qui adversarii fuisse putabantur. Cic. pro Rosc. Amer. 16.

Proscriptus, a, um. Partic. [προγεγραμμένος] ut, Ager proscriptus. Cic. 16. Att. 16.
Iste locare incipit, non proscripta, neque edicta die. Cic. 3. Verr. 141.
Horti quam in diem proscripti sint, velim ad me scribas. Cic. 12. Att. 48.
Possessiones venales ac proscriptas hac lege video. Cic. 3. de Lege Agrar. 13.
Proscriptus, Relegatus. Cic. 2. Att. 1. Quinta de proscriptorum filiis.
Lex Cornelia proscriptum juvare vetat. Cic. 3. Verr. 123.
Rex proscriptus. Hor. 1. Serm. 7. 1.
Cujus pudoris dignitas proscripta. Petron. cap. 106.
In proscriptorum numero esse. Sallust. Catil. cap. 51. conf. Nepos 25. 11. 1. & 25. 12. 4. vel Lex. Pitisc.

Proscriptio, ōnis. f. [προγραφή, Gl. L. Gr.] Damnatio. Cic. pro Cluent. 118. Ne subscriptio Censoria, non minus calamitatis civibus, quam illa acerbissima proscriptio possit afferre. Paterc. 2. 28. Primus Sulla exemplum proscriptionis invenit.
Proscriptionis miserrimum nomen. Cic. pro Domo 43.
Proscriptiones locupletum. Cic. in Parad. 6.
Capitis proscriptio. Cic. de Provinc. Consul. 45.
Non nominatim, sed generatim proscriptio est informata. Cic. 11. Att. 6.
Quum de capite civis & de bonis proscriptio fertur. Cic. pro Sext. 65.
Cavete, per deos immortales, ne nova, & multo crudelior, per vos proscriptio instaurata esse videatur. Cic. pro Rosc. Amer. 153. conf. 7. Verr. 153.
Quum caput meæ proscriptionis recitaretur. Cic. Post redit. in Senat. 4.
Facere proscriptiones prædiorum, Venalia proscribere. Cic. pro Flacc. 74. Emptiones falsas, prædiorum proscriptiones cum mulierculis aperta circumscriptione fecisti.

Proscriptor, ōris. m. [προγραφεύς] Plin. lib. 7. cap. 12. Adeoque tempestivam admirationem intulit, ut ille proscriptor animus, metu & contumeliis furens, non aliud in censu majus, & in fortuna sua duceret.

Proscripturio, is, ire. Desiderativum verbum. Cic. 9. Att. 10. Sed mediusfidius turpe nobis puto esse de fuga cogitare. Hoc turpe Cn. noster biennio ante cogitavit: ita Sullaturit animus ejus, & proscripturit jamdiu. Sullaturire, est cupere Sullam, imitari. Proscripturire, proscriptiones civium meditari ac moliri: qualem fecerat L. Sulla. Quintil. lib. 8. cap. 3. Nec a verbis modo, sed a nominibus quoque derivata sunt quædam, ut a Cicerone Sullaturit; & ab Asinio, Fimbriatum, & Figulatum. conf. Idem 8. 6.

Prōsĕco, secui, sectum, āre. Secare. Plaut. Pœn. 2. 7. Verumque exta prosecarier. Liv. 5. 21. Qui ejus hostiæ exta prosecuisset. Eam cocta solebant prosecare veteres, ac partem adolebant, partem consecrabant, sacerdotibusque dabant: partem sibi apponebant [illegible] extis vescuntur apud Maronem. Turnebus. V. EXTA. Tertull. Apol. cap. 46. Æsculapio gallinacium prosecari. Sueton. August. cap. 1. Semicruda exta rapta foco prosecuit. Adde Casaub. & Torrent. Lactant. 4. 27. 5. [illegible] tibus dæmonibus, quibus prosecant. al. Prosecrant perperam.

Prosectum, i. n. Varro de L. L. 4. 22. conf. Brisson. lib. 1. Form. Soleon. & Lex. Pitisc. & infra in PROSICIUM.
Prosecta, orum. dicta sunt ab antiquis Viscera, quæ in sacrificia prosecta essent. Lucan. lib. 6. 709. —si pectora plena
Sæpe dedi, & lavi calido prosecta cerebro. Nonius 3. 179. Prosecta, Exta, quæ aris dantur ex fibris pecudum dissecta: sunt generis [illegible]. Licinius Macer Ornithogonia, — vulgari tosta vapore
Cum virgis prosecta ferunt.
Imponere prosecta aris calentibus. Ovid. 12. Met. 152. Idem 6. Fast. [illegible]
Sic, ubi libavit, prosecta sub æthere ponit.
Ubi averso dederat prosecta Tonanti. Stat. 5. Theb. 641.

Prosecta, æ. f. Idem. Lucil. lib. 14. Cœnam, inquit, nullam, neque [illegible] prosectam ullam. Non. 3. 179. [Nisi Prosiciam legendum, ut [illegible] ca Varr. exemplo.

Prosectio, ōnis. f. Salvian. de Gub. Dei, lib. 6. Adhibent [illegible] prosectionem.

Prosectus, ūs. m. Apul. Met. lib. 8. p. 214. Elmenh. Prosectu [illegible] rum, ictuque flagrorum.

Prosector, ōris. m. Tertull. de Anima, cap. 25. Majorum [illegible] prosector Herophilus.

Prosiciæ, arum. f. Idem quod Prosecta. V. Macrob. lib. 7. Saturn. cap. 12. Vet. Gloss. Lat. Gr. Prosiciæ, αἱ τῶν θυμάτων ἀπαρχαί. [A Prisc. ἀπαρχαί. Scribendum enim Prosiciæ. At in Gr. Lat. ἀπαρχαί, [illegible]. Quod quid sit nescio.

Prosicium, i. n. Quod prosecatum projicitur, inquit Paulus [illegible]. Turnebus ex Varrone Prosicies declinat, bujus Prosiciei. atque [illegible] usurpasse antiquos pro Prosectis, id est pro extis sectis, quæ [illegible] tur. Varro, Prosiciem extarum, vel in mensam projicere. Sed & Prisca dicebant. Arnobius, Quod si omnes has partes, quas prosicias [illegible] accipere dii amant, &c. Præsicias enim quod in iis scribitur, [illegible] est. conf. PROSECO.

Prosecro, V. in PROSECO extr.

Prosecutus, Prosecutio, &c. V. post PROSEQUOR.

Prōsĕda, æ. f. [πόρνη] Meretrix dicitur, auctore Festo, quod [illegible] bula sedeat. Plaut. Pœn. 1. 2. 54.
— ante ibi vis inter istas versarier
Prosedas, pistorum amicas, reliquias alicarias? V. in Advers. 40. 7.

Prosedāmum, vel Prosedanum, i. n. Vitium est arietibus [illegible] circa coitum proveniens ex nimio labore. Huic morbo [illegible] genere satyrii, quod crategonon appellant, quum in cibum [illegible]. Plin. lib. 26. cap. 10. Et a Sarmatis equis ob assiduum laborem [illegible] in coitu, quod vitium prosedamum vocant.

Prŏsĕlēnus, a, um. Adj. [προσέληνος] Arcadum epithetum [illegible] ἀπὸ τῆς σελήνης, id est ante Lunam, fuisse gloriabantur. Stat. 4. Theb. [illegible]
Arcades huic veteres, astris Lunaque priores,
Agmina fida datis.

Prŏsēlytus, i. m. [προσήλυτος] Advena, novus, peregrinus, [illegible] bo Græco προσέρχομαι, quod est advenio. Proselyti Hebræis, [illegible] Ethnicis, legibus Mosis & cærimoniis initiati, Judaismum [illegible], non illi quidem gente, sed adoptione Judæi. Lucas in rebus gestis Apostolorum 2. 10. Judæi quoque & Proselyti. Isidor. 7. 14. Proselytus [illegible] advena, qui miscebatur populo Dei. conf. Tertull. advers. Jud. cap. [illegible] & adv. Marc. 3. 21.

Proselyta, æ. f. Femina, quæ ad Judæos transiit. V. Spec. [illegible] sect. 178.

Prōsēmĭno, [προκαταβάλλω] āre. Disseminare. Cic. in Hortens. apud [illegible] 3. 152. Vel in tegulis proseminare ostreas.

Proseminātus, a, um. Partic. Lactant. 6. 10. Non per [illegible] nati sunt homines, tanquam ex Draconis alicujus dentibus [illegible], ut poetæ ferunt. al. Præseminati. Cic. 3. de Orat. 58. Nam quum essent plures orti fere a Socrate, quod ex illius variis, & diversis, [illegible] partem diffusis disputationibus alius aliud apprehenderat, [illegible] sunt quasi familiæ, dissentientes inter se, & multum disjunctæ & dispares.

Prŏsĕquor, ĕris, secūtus sum, [προπέμπω, ἐφέπομαι] sequi. [illegible] sive post sequi. Cæs. Bell. Gall. lib. 5. 50. Longius prosequi veritus, quod silvæ paludesque intercedebant.
Prosequi usque ad locum aliquem. Cic. 6. Verr. 77. Tum, [illegible] incensis usque ad agri fines prosecutas esse.
Decedentem domum cum favore ac laudibus prosecuti sunt. Liv. [illegible]
Rus prosequi aliquem. Plaut. Casin. 4. 1. 4.
Nam novum maritum hinc, & novam nuptam volo
Rus prosequi.
Prosequi, & domum reducere. Martial. lib. 11. 25.
Cum equis aliquem prosequi. Cic. 2. Q. frat. 12.
Oculis abeuntia vela prosequi. Ovid. 5. Epist. 55.
Odore prosequitur. Plin. lib. 11. cap. 17. Alii legunt Persequitur.
Visu prosequitur illos. Stat. 5. Theb. 483.
Exsequias alicujus prosequi. Ovid. 1. Trist. 7. 14.
Funus prosequi, vel exsequias funeris alicujus. Cic. pro Cluent. 10. Postremo etiam fortasse mater exsequias illius funeris prosecuta, [illegible] se filii lugere simulasset.
Laudes alicujus ad cantum prosequi. Cic. 2. de Legib. 61.
Reliquias prosequare avi. Cic. de Senect. 19. Emendata exemplaria habent Persequare.
Prosequi atque imitari antiquitatem. V. IMITOR.
Prosequi aliquem, est etiam Cum affectu certo animi sequi: ut Prosequi [illegible] amore, i.e. Amo. Prosequor te odio, Odio habeo, Prosequor te laude, honore, contumeliis, & hujuscemodi. V. paulo supra. [illegible] præpositionis Cum.

Aliquan

Digitized by Google

Alloquiis blandioribus medici prosequuntur cibos voluptate carentes. Plin. 1. Epist. 8.
Amore prosequi profectionem alicujus. Cic. 15. Fam. 21.
Beneficiis prosequi aliquem. Cic. 5. Verr. 94. Quemcunque equitem Romanum in provincia viderant, beneficiis ac liberalitate prosequebantur.
Benevolentia vero opportunitatem mortis illius potius, quam misericordia prosequamur. Cic. de Clar. Orat. 4.
A primo usque ad extremum cultura prosequi. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 11.
Dicto improbum factum prosequi. Columel. lib. 8. cap. 16. pr. i. e. Improbo facto dictum, non minus improbum, adjicere.
Dictis prosequi aliquem, Abeuntem alloqui. Virg. 6. Æn. 898.
Donis prosequi. Liv. 39. 55. Al. Cum donis.
Fletibus natos, lætitia defunctos prosequuntur. Quintil. lib. 5. cap. 11. De quibusdam nationibus.
Impudentia prosequi. Cic. 13. Fam. 62. Itaque primum tibi ago gratias, quod me omni molestia liberas; deinde impudentia prosequor. Sed idem farciam.
Invidia aliquid prosequi. Paterc. lib. 2. 92. extr. Præsentia invidia, præterita veneratione prosequimur.
Lacrimis justoque comploratu prosequi mortuos. Liv. 25. 26. Cic. pro Planc. 73. Is me in discessu meo, non lacrimis solum suis, sed animo, corpore, copiis, prosecutus est.
Lacrimis votisque prosequi linquentem terram. Cic. pro Planc. 26.
Lamentis prosequi, lacrimisque aliquos, tanquam exstinctos. Liv. 25. 38.
Laudibus prosequi. Columel. lib. 12. cap. 3. Horum erat officium, eos qui legibus parerent, laudibus prosequi.
Laurentis gesta prosequi. Tacit. in vita Agric. 18. Subaudi Litteris.
Libello prosequi memoriam alicujus. Plin. Epist. 10. lib. 3. i. e. Honestis scriptis memorare.
Memoria prosequi aliquid. Quintil. lib. 10. cap. 7.
Memoria grata alicujus virtutem prosequi. Cic. 14. Philip. 30.
Nomen alicujus prosequi animis clarissimis. Cic. 3. Philip. 10.
Officiis omnibus aliquem. Cic. 15. Fam. 10.
Qui paternam amicitiam nullis ipsi officiis prosecuti sunt. Cic. 6. Fam. 16.
Officio suo facta alicujus prosequi. Ovid. 4. Fast. 724.
Oratione aliquem liberaliter. Cæs. 1. Bell. Gall. 5.
Plausu & clamore Memoriam alicujus. Cic. 10. Philip. 8.
Præmio prosequuntur eos, qui strenue atque industrie se gesserunt. Columel. lib. 8. cap. 14.
Veneratione aliquid prosequi. V. paulo ante, Invidia prosequi.
Verbis honorificis. Cic. 1. Tusc. 61.
Verbis aliquem prosequi egredientem. Cic. 2. in Catil. pr.
Verbis vehementioribus aliquem. Cic. 4. Verr. 73.
Voto & suffragio prosequi aliquem. Plin. Epist. 107.
Mentionem alicujus cum honore summo. Plin. Epist. 159.
Prosequitur, surgens a puppi ventus euntes. Virg. 3. Æn. 130.
Mirabili eam omnium benevolentia prosecuta est. Cic. 15. Fam. 25.
Existimatio bona ut eum usque ad rogum prosequatur. Cic. pro Quint. 99.
Honos amicorum prosequitur eos. Cic. de Amicit. 13. Quocirca & absentes adsunt, & egentes abundant, & imbecilli valent, & (quod difficilius dictu est) mortui vivunt: tantus eos honos, memoria, desiderium prosequitur amicorum.
Memoria immortalitatis prosequi aliquorum gloriam dicuntur litteræ. h. e. Scriptores eorum laudes scriptis complexi. Cic. 2. Philip. 33.
Spes prosequitur nos, quasi Comitatur. Cic. 3. Att. 7. Quid enim est quod me retineat, præsertim si spes ea non est, quæ nos proficiscentes prosequebatur? i. e. Quam habebamus.
Prosequi sæpe ad orationem transfertur, ut
Ab ultimo repetere, & longe prosequi. Auctor ad Herenn. 1. 15.
Altius prosequi. V. ALTUS.
Latius, quæ cujusque affectus natura sit, prosequamur. Quintil. lib. 5. cap. 8.
Et id non prosequar longius quam mea fides postulabit. Cic. pro Rosc. Amer. 83.
Ne hæc difficiliora esse ad prosequendum videantur. Cic. 3. de Orat. 186.
Ne plures prosequar. Cic. 1. Tusc. 28. Quid, totum prope cælum ne plures prosequar, nonne humano genere completum est? i. e. Ut alios taceam.
Ordinem rerum. Cic. in Partit. 54.
Stilo prosequi rationum magnificentiæ. Plin. 1. Epist. 8.
Versu prosequi pascua. Virg. 3. Georg. 340. h. e. Describere carmine.
Prosequium a prosequendo; obsequium ab obsequendo dicuntur. Festus.

PROSEQUENS, entis. Partic. Hirt. Bell. Alex. cap. 16. Suum quisque contubernalem, amicum, notum prosequens. Cæs. 2. Bell. Civil. 44. In oppidum vectus, prosequentibus compluribus senatoribus.
Superl. Porc. Latro in Catil. Homo inimicitiarum prosequentissimus.

PROSECUTUS, a, um. Partic. Hirt. Bell. Alex. cap. 15. Illum laudibus prosecutus. V. supra plura in verbo.

PROSECŪTIO, ōnis. f. Symmach. 7. Epist. 59. Largitas jucundior erit, si ei commendationem prosecutio opportuna præstiterit.

PROSECŪTOR, ōris. m. l. 12. Cod. Theod. & Cod. l. 9.

PROSECUTŌRIUS, a, um. Imp. 2. Cod. 7. t. 14. Scituri nec prosecutorias quidem sacras posthæc sibimet postulandas. Subaudi Litteras.

PRŌSERPO, psi, ptum, [ἐφέρπω] ĕre. propria draconum, sive serpentium est, dum nullis pedibus innixi per terram devolvuntur. Plaut. Alin. 3. 3. 105.

Fac proserpentem bestiam me, duplicem ut habeam linguam.

Serpere & Proserpere idem dicebant: ut Plautus qui scribit, Quasi proserpens bestia. Varro de L. L. lib. 4. 10. [Pro substantivo Serpens posuisse indicat.
Proserpit herba. Plin. Hæc herba, nisi sata sit, mire proserpit.

PROSERPENS, entis. Partic. Ammian. 15. 20. Malum ultro proserpens. V. dict. superior.

PROSERPĪNA, æ. f. pr. c. [Περσεφόνη, Βριμώ, Περσέφασσα, Περσεφόνεια, Φερσεφόνη] Luna, Jovis ex Cerere filia. Ovid. 4. Fast. 423.

At neque Persephone digna est prædone marito. A proserpendo dictam Proserpinam Augustinus lib. 7. de Civ. Dei, significareque Fecunditatem scribit: quæ quum aliquando non esset, dicta fuit rapta ad inferna, & tunc cessarunt instrumenta ruralia. Qua redeunte, instituta sunt solennia apud Athenas. Serpere enim videtur, veluti serpens, dum modo in dexteram, modo in sinistram movetur: propter quod & Omnivaga dicitur. Dicta est Libera, Diana, Lucina, Trivia, Hecate, & Noctiluca. Hujus raptum describit Cic. 6. Verr. 106. Cujus fabulam sic scribit Servius, Ceres, inquit, quum raptam a Plutone Proserpinam filiam diu quæsisset: tandem aliquando eam esse apud inferos comperit: pro qua re quum Jovis implorasset auxilium, ille respondit posse eam reverti, si nihil apud inferos gustavisset. Illa autem jam punici mali in Elysio grana gustaverat: quam rem Ascalaphus Stygis filius prodidit. Unde Proserpina ad superos remeare non potuit. Hinc ait Lucan. lib. 6. 719.

Eloquar immenso terræ sub pondere quæ te
Detineant, Ennæa, dapes. Sane Ceres a Jove postea meruisse dicitur, ut Proserpina sex esset cum matre mensibus, sex cum marito: quod ideo fingitur, quia Proserpina ipsa est, quæ & Luna, quæ toto anno sex mensibus crescit, sex deficit, scilicet per singulos menses quindenis diebus: ut crescens apud superos, deficiens apud inferos esse videatur. Hæc Servius apud Virg. 1. Georg. 38.

Quamvis Elysios miretur Græcia campos:
Nec repetita sequi curet Proserpina matrem. conf. Stat. 12. Theb. 269.

Regna Proserpinæ, Inferi. Hor. Epod. 17. 2.
Casta Proserpina. Hor. 2. Carm. 13. 21. al. Furva.
Imperiosa. Hor. 2. Serm. 5. 110.
Pulchra. Virg. 6. Æn. 251.
Sæva. Hor. 1. Carm. 28. 20.
Siculæ regna Proserpinæ. Sen. Herc. fur. 7. conf. Lex. Pitisc.

PROSERPINĀCA, æ. f. Herba est notissima & vulgaris, animli adversus scorpiones remedii. Plin. lib. 27. cap. 12. & lib. 26. cap. 4.

PROSERPINĀLIS, is. f. Herba. al. Dracontion. Marcell. Empir. cap. 9.

PRŌSĔRO, ĕrui, ĕre. Proferre, producere. Lucan. lib. 4. 411.

—non proserit ullum
Flava Ceres segetem.

PROSEUCHA, æ. vel PROSEUCHE, es. f. [προσευχή] Obsecratio vel oratio, quæ ad Deum funditur, dicta quod attentione opus habeat, προσέχω, Attendo, vel intendo, vel adhibeo. [Imma a προσεύχομαι.
Proseucham Latina declinatione videtur posuisse Juven. 3. Sat. 296. pro eo Loco, ubi precibus & obsecrationibus mendici a transeuntibus stipem mendicabant, vel victitabant; ait enim,

Ede, ubi consistas, in qua te quæro proseucha? Nam in ingressibus pontium mendici tuguria habebant, unde a prætereuntibus mendicarent stipem. Turnebus multo aliter, & rectius. Ait enim, Proseuchæ, fanu erant Judæorum, ut Alexandriæ, Romæ, & in aliis urbibus: sic nomen adepta, quod oracula quædam essent, vel ut Christiani loquuntur, oratoria. Philo de proseuchis, quas Romæ Judæi habebant, [Greek illegible]. De Alexandrinis, [Greek illegible]. Quum autem ad eleemosynam Judæi dandam essent propensissimi, eo ceu mendicorum conventus coibat: sed & Judæi, & ipsi mendici, invisi erant omnibus: & mendici ea loca, quod domicilia non haberent, diversoria interdum occupabant, in eisque cubabant, ideoque proseuches nomen in contemptum abierat. Cleomedes, Epicuri ineptias in philosophia illudens, dicit, [Greek illegible]. Hæc ille ad eundem Juvenalis locum, Advers. 1. 19. conf. Voss. 4. Inst. Orat. p. 91. vel S. Petit lib. 9. Var. Lect.

PROSFERARI, Impetrari, Nonius 3. 687. Verbum antiquum. Lucil. lib. 26. Nec minimo & prosferatur pax, quod Cassandram signo deripuit.

PROSICIÆ, PROSICIUM, V. PROSECO.

PRŌSĬLIO, ui, ivi & ii, saltum, [ἐκπηδάω, προθρώσκω] īre. Ultra, seu, foras, vel ante salire, prorumpere. Ter. Eun. 5. 8. 6.

Hunc ego nunquam videram etiam hic: quidnam properans prosilit?

Repente prosilire. Cic. pro Coel. 62.
Temere. Cic. pro Coel. 63.
Prosilire a. Liv. 1. 32. Attonitus miraculo rex, quum ab sede sua prosiluisset.
Prosilire e lecto, Convivio. Curt. 8. 1. 43. Rex e lecto repente prosiluit. Idem 7. 4. 20. Bessus e convivio prosilivit.
Prosilire ex tabernaculo. Liv. 28. 14.
Stratis prosiluit. Valer. 1. Argon. 310.
Toris altis prosilit. Valer. 6. Argon. 456.
Prosilire ad certamen, Festinare. Senec. de Benefic. lib. 1. cap. 15.
Ad accusationem ultro prosilire. Ulpian. in l. 3. § utrum. D. de Senatusconf. Silaniano, & in l. Si cui. in princ. D. de accusat.
In campos apertos hostes prosiliunt. Ovid. 2. Fast. 228. conf. Stat. 10. Theb. 470.
In freta prosilit attonito pede. Valer. 8. Argon. 28.
In concionem prosilire. Liv. 5. 2.
In altitudinem prosilire dicuntur frutices, pro Exsurgere & erumpere auctu celeri. Columel. lib. 7. cap. 6.
Acies prosiliunt. Lucan. lib. 7. 78.

— ipsæ tua signa revellent,
Prosilientque acies.

Lacrimæ prosiliunt, Erumpunt. Martial. lib. 1. 34.

Amissum non flet, quum sola est Gellia, patrem:
Si quis adest, jussæ prosiliunt lacrimæ.

Natura vaga prosiliet, frenis remotis. Hor. 2. Serm. 7. 74.
Scintilla. Ovid. 4. Fast. 796.

Scintillam subito prosiluisse ferunt.

PROSALTOR, ōris. m. Salmas. in Capitolini Marcum, cap. 6. sic ait in antiquis Glossis reperiri, & perperam id in Præsultor mutatum. V. PRÆSULTOR. [Quod non mutem.

PROSIMURIUM, i. n. Pontificale pomœrium, ubi Pontifices auspicabantur: dictum autem Pomœrium, quasi promurum, id est proximum muro. Paulus apud Festum. Nardin. Rom. vet. 1. 5. [Conf. Fest. Cujus schedæ valde corruptæ sunt. Forte Prosimurium legendum. de Pomœrio V. suo loco.

PROSITA, Proposita. Paulus apud Festum.

PROSLAMBĂNŎMĔNOS, i. m. [προσλαμβανόμενος] Phthongus ita dictus a Vitruv. 5. 4.

PRŎSŎCER, ĕri. m. [προπενθερός] Uxoris vel Mariti avus, ut Abfocer &c.

Plin. lib. 5. Epist. 110. Eram cum prosocero meo, eram cum amica uxoris, eram cum amicis diu desideratis, circuibam agellos. Ovid. 3. Epist. 74.
Corque senex Nereus prosocer esse velit. V. l. 4. Dig. de Grad.

PROSŎCRUS, ûs. f. Modest. l. 4. § 6. D. de gradibus, Prosocrus mihi exoris meæ avia est: ego illius sum Progener.

PROSŌDIA, æ. f. [προσῳδία] Latine Accentus dicitur: estque Lex, sive regula ad elevandam deprimendamve syllabam uniuscujusque particulæ orationis accommodata: Alio nomine apud Græcos τόνος dicta. Fit autem Prosodia a πρὸς Græca præpositione, quæ significat Ad: & ᾠδὴ Cantus. Gell. lib. 13. cap. 6. Quas Græci προσῳδίας dicunt, eas veteres docti, tum notas vocum, tum moderamenta, tum accentiunculas, tum voculationes appellabant. Idem ibid. 24. & 18. 12.

PRŎSŎNŎMASIA, æ. f. [προσονομασία] Annominatio. Figura Rhetorica, quæ fit aliqua vocum similitudine, & verborum quadam affinitate; ut Quis locus, aut lacus: Ex aratore orator: Deligere oportet, quem velis diligere: Amantium aut amantium: Amor amaror. Quintiliano 9. 3. Paronomasia dicitur, ut & aliis Rhetoribus, παρονομασία. q. V.

PRŎSŎPIS, idis. f. [προσωπίς] & PROSOPEION [προσωπεῖον] Apud Aristophanem in Danaidibus idem est quod Larva, seu larvula, edscripta instrumentis muliebribus a Polluce lib. 10. cap. 28.
Item herba, quæ alias Personacia. Apul. de Herb cap. 36 conf. PROSOPITIS.

PROSŌPITES, [Προσωπίτης] Ægypti præfectura Plin. lib. 5. cap. 9.

PROSOPOPITIS, idis. f. [Προσωπῖτις] Insula est in Delta Nili, novem schœnorum ambitu, urbem habens Atarbechim, ea qua naves proficiscuntur ad tollenda tota Ægypto boum, aliorumve pecorum ossa, quæ religiose apud Ægyptios sepeliuntur. Herodot lib 2. Alii Prosopis legunt. Apud Steph. est Προσωπὶς urbs, & gentile m. Προσωπίτης & Προσωπῖτις f.

PROSŌPON, [Πρόσωπον] Insula non longe a Carthagine: cujus incolæ Prosopii dicuntur, vel Prosopitæ Stephanus.
Proprie Græce Facies. Item Persona comica. Sic apud Martial. 6. 6.
Item Papaver silvaticum. Apul. de Herb. cap. 53.

PRŎSŎPŎPŒIA, æ. f. [Προσωποποιΐα] ad verbum, dicitur Personæ fictio: Est figura Rhetorica, personam inducens. Componitur ex πρόσωπον, quod Personam significat: & ποιῶ, facio vel fingo. Figura est, quum persona aliqua fingitur, ut quum inanimatum loquitur ad animatum, vel e converso. Hor. Epod. 17. 30.
Quid amplius vis? ô mare & terra, ardeo. Quintil. 6. 1. His præcipue locis utiles sunt prosopopœiæ, id est fictæ alienarum personarum orationes. Idem lib. 6. cap. 2. Illa adhuc audaciora, & majorum, ut Cicero existimat, laterum, fictiones personarum, quæ prosopopœiæ dicuntur: mire namque, tum variant orationem, tum excitant. His etiam adversariorum cogitationes, velut secum loquentium, protrahimus: quæ tamen ita demum a fide non abhorrent, si ea locutos finxerimus, quæ cogitasse eos non sit absurdum. Et nostros cum aliis sermones, & aliorum inter se credibiliter inducimus: & suadendo, objurgando, querendo, laudando, miserendo, personas idoneas damus. Quin deducere deos in hoc genere dicendi, & inferos excitare, concessum est. Urbes etiam, populique, voces accipiunt. Ac sunt quidam, qui has demum Prosopopœias dicant, in quibus & corpora & verba fingimus: sermones hominum assimulatos, dicere dialogos malunt. Idem 9. 2. & 1. 8.

PROSOPOPŒICUS, a, um. Adj. [προσωποποιϊκός] ut, Prosopopœices sermo, Firmic. de Error. prof. Relig. p. 21.

PROSOPUTTA, æ. f. Cæl. 27. 9. Vas æneum.

PROSPECTO. are. & PROSPECTUS. V. PROSPICIO.

PRŌSPĔCŬLOR, āri. Procul speculari. Liv. 3. 43. pr. L. Siccium prospeculatum ad locum castris capiendum mittunt. Idem 31. 1. Multitudo e muris adventum Imperatoris Romani & regis prospeculabatur.

PROSPER, ĕra, ĕrum. Adj. [εὐτυχής, αἴσιος] Qui dat successum, & spem nostram implet. Unde Prosperos deos dicimus, Prospera sidera, loca, fines, actiones, successus.
V. PROSPERE. H. St. De etymo scil.
Acies prospera. Tacit. 4. Hist. 71.
Exitus. Cic. 9. Att. 7. pr. Ego non jam id ago, mihi crede, ut prosperos exitus consequar.
Fama prospera. Tacit. 14. Ann. 51.
Fatum. Ovid. 3. Fast. 614.
Flatu prospero fortunæ uti. Cic. 2. Off. 19.
Fortuna prospera. Hor. 4. Carm. 14. 37. Ovid. 3. Trist. 4. 77.
Prospera sic maneat vobis fortuna, nec unquam, &c.
Fortuna prospera & Adversa. Cic. 3. de Nat. Deor. 89. Ad prosperam adversamve fortunam, qualis sis, aut quemadmodum vixeris, nihil interfit.
Fortuna prospera, æquabilis, perpetuaque. Cic. Post redit. ad Quirit. 2.
Iuno prospera populo adest. Ovid. 6. Fast. 202.
Lena frugum prospera. Hor. 4. Carm. 6. 39. i. e. Inquit Acron, Rore nocturno nutriens.
Lua prospera. Ovid. 1, Fast. 71.
Sors. Catul. Argon. 60. 237. al. Ætas.
Successus prosperos dare, h. e. Felicem exitum. Liv. præf.
Tempora. Claud. 4. Conf. Hon. 618.
Terra prosperiore frui. Ovid. 3. de Pont. 7. 30.
Verba prospera. Ovid. 4. de Pont. 4. 38.
Prosper, sæpe etiam pro Eo qui prosperitatem recipit, hoc est, qui spe sua potitus est, accipitur. Hinc Suet. Claud. cap. 45. Cæsarem scribit fuisse prospera valetudine. i. e. Felici.
In prosperis nimia humanæ fragilitatis oblivio. Curt. 4. 14. 20.
Prosperus, nominativo, m. Cic. Somn. Scip. 4. Deinde est hominum generi prosperus & salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis. Val. Max. 3. 7. 1. Nec minus animosos minusve prosperus illius in Asiam transitus. Sil. 10. 202.
Occidit immoriens magnis non prosperus ausis. V. Drakenb.
[Gloss. Cyrill. [illegible], Prosper, vel Prosperus, Secundus.
Compar. Prosperius fatum. Ovid. 3. Fast. 614.
Æquora prosperiora. Claud. ad Seren. 60.
Superl. Acra & prosperrimum bellum. Paterc. 2. 69. 6.

PROSPĔRE, Adv. [εὐτυχῶς] quasi Pro spe, inquit Nonius c. 788. Cic. 2. de Nat. Deor. 167. Magna dii curant, parva negligunt, magnis autem viris prospere semper omnes res. Subaud. Eveniunt.
Prospere, quasi Pro spera, i. e. Spe, Vide in SPERES, pro Spes. H. St. Sed obstat huic rationi quantitas ultimæ & penult. syllabae. Nam in Spere ult. br. & prior longa esset. Porro Prosper Voss. ex Gr. προσφορος arcessit. Ego non dubito, quin sit a πρόσπορος, quo veteres in eadem significatione ac ἔμπορος, pro Facili, Prompto, Opportuno, usi fuerunt. Quod & ex verbo inde formato προσπορίζω apparet.
Evenire prospere. Cic. 3. Fam. 12. Ego vero velim mihi, Tulliæque meæ, prospere evenire ea, quæ me insciente facta sunt a meis.
Fortuna prospere functus. Cic. de Clar. Orat. 243.
Compar. Columel. 4. 30. Arundo prosperius loco resoluto quam denso deponitur. Aur. Vict. in Carino, Bello prosperius cedente. Adde Gell. 1. 13. & 6. 6.
Superl. Paterc. 2. 97. 1. Omnia gerunt prosperrime. Suet. Cæs. cap. 36. Prosperrime dimicare.

PROSPERITER, Adv. Ennius apud Priscian. 15. p. 1010.

PROSPĔRITAS, ātis. f. [εὐτυχία] Felicitas, & ad votum successus. Cic. 2. de Fin. 19. Ut Aristotelia, qui virtutis usum cum vitæ perfectæ prosperitate conjunxit.
Improborum igitur prosperitates, secundæque res, redarguunt, ut Diogenes dicebat, vim omnem deorum ac potestatem. Cic. 3. de Nat. Deor. 88.
Commoditatem, prosperitatemque vitæ a diis habemus, virtutem deo acceptam nemo refert. Cic. 3. de Nat. Deor. 86.
Prosperitate valetudinis uti. Nepos 25. 21. 1.
Prosperitas rerum. Suet. Calig. cap. 31.

PROSPĔRO, [εὐτυχῆ ποιῶ] āre. Prosperum facere. Plaut. Pers. 2. 3. 11.
Nunc & amico meo prosperabo, & genio meo multa bona faciam.
Liv. 8. 9. Dii Manes, vos precor, veneror, veniam peto, feroque, uti Pop. Rom. Quiritium vim victoriamque prosperetis.
Consilia Reipub. prosperare. Tacit. 3. Ann. 56.
Passive. August. de Civ. Dei, 5. 25. Constantinus in Tyrannis opprimendis per omnia prosperatus est. Gloss. Cyrill. [illegible], Prosperabitur.

PROSPERANS, antis. Partic. Val. Max. 7. 2. 5. Non prosperantibus avibus.

PROSPERĀTUS, a, um. Partic. ut, Prosperata felicitas. Tertull. Apol. cap. 6.
Deus prosperatus. Prudent. Perist. 10. 365.
Prosperata signis salutaribus passio. Cæl. Aurel. Acut. 2. 27. 145.

PROSPERATIO, ōnis. f. Gloss. Cyrill. Κατευόδωσις, Prosperatio.

PROSPER, ĕri. m. Tiro Prosper Aquitanicus, Augustini discipulus, Pelagianorum malleus, Episcopus Rhegiensis. De operibus ejus V. Voss. Hist. Lat. 2. 17. & de Hæret Pelag. 1. 18.

PRŌSPERGO, spersi, spersum, [ἐπιῤῥαίνω] ĕre. A Pro & spargere. Tacit. 15. Ann. 44. Unde hausta aqua, templum & simulacrum deæ prospersum est.

PROSPERSUS, a. um. Partic. Apul. Met. 2. Flora prospersus. At. Elmenh. p. 121. Me prasium deosculato, & corollis revincto, ac flore persperso.

PROSPICIO, spexi, spectum, [προορῶ, προοράω, πρόοιδα, ἐπισκοπέω, διασκοπέω] ĕre. Longe videre, quasi Porro specere. Pro Videre, aliquando accipitur. ut Plaut. Stich. 4. 2. 55.
Nunquam edepol me vivum quisquam prospiciet in crastinum diem.
i. e. Videbit. Ter. Phorm. 5. 1. 8. — certe edepol, (nisi me animus fallit,
Aut parum oculi prospiciunt) meæ nutricem gnatæ video.
Prospicit a tergo. Ovid. 6. Fast. 205. al. Templo.
Ad agentem ex turba prospexit. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Prospicere per umbram. Virg. 2. Æn. 732.
Prospicere oculis. Plaut. Amph. 5. 1. 7.
Prospicio parum. Plaut. Curc. 2. 3. 38. — perii, prospicio parum,
Os amarum habeo, dentes plenus, lippiunt fauces fame.
Prospicere, Ante, sive a longe videre. ut
Ab rupe prospicere. Virg. 3. Æn. 647.
Ex specula. Cic. 4. Fam. 3. Multo ante, tanquam ex specula, prospexi tempestatem futuram.
Prospicere ex superioribus locis in urbem. Cæs. 2. Bell. Civil. cap. 5.
In dextrum prospicere. Quintil. lib. 1. cap. 1.
Prospicere, Providere & Præcavere. Ter. Adel. 3. 3. 32.
Istuc est sapere, non quod ante pedes modo est,
Videre: sed etiam illa, quæ futura sunt,
Prospicere. Subauditur animo.
Prospiciens in annum fructus. Varro 1. de R. R. cap. 23.
Prospicere multum in posterum. Cic. pro Muren. 59. Semper in hac civitate nimis magnis accusatorum opibus, & populus universus, & sapientes, ac multum in posterum prospicientes, judices, restiterunt.
Longe in posterum futura prospicere. Cic. 2. Fam. 7.
Prospicere jam ante animo, Considerare. Cic. pro Quint. 35. Et tu, C. Aquili, jam ante animo prospicere possis, quibus de rebus auditurus sis!
Longe animo prospicere. Cic. pro Cluent. 14. Quid Oppianicus fecerit cognoscite, ut illum Magium intelligatis longe animo prospexisse morientem.
Prospicere mente & cogitatione. Cic. 1. Verr. 42. Jam nunc mente & cogitatione prospicio, quæ tum studia hominum, qui concursus futuri sint.
Conjectura aliquid prospicere. Cic. pro Domo 11.
Prospicere multo ante. Cic. ad Brut. 10.
Longe prospicere futuros casus. Cic. de Amicit. 40.
Insidias. Cic. 2. Verr. 32.
Prope infinitum mihi laborem prospicio. Quintil. in procem. lib. 4.
Prospicere senectutem, pro Esse propiorem senectuti. Senec. Epist. 33.
Prospicere sibi, alicui, saluti suæ: h. e. Sibi cavere. Ter. Adel. 4. 2. 50.
Ctesipho autem in amore est totus: ego jam prospiciam mihi. Idem Eun. 4. 6. 24.
Malo ego nos prospicere, quam hunc ulcisci accepta injuria. Subaud. Nobis. Cic. 3. Verr. 158. Hoc modo iste sibi, & saluti suæ prospicere didicit.
Multum prospexeris si, &c. Cic. 7. Fam. 20. Nec Papirianam domum deleres, quanquam illa quidem habet lotum, a quo etiam advenæ teneri solent: quem tamen si excideris, multum prospexeris. Sic explicat Victor. Sed Lucum legit Manut. & de oculorum prospectu, exponit. V. utriusque not.
Prospicere immortalitati alicujus. Plin. 1. Epist. 17.
Alicui malo. Cic. de Arusp. resp. 56.
Consulere bonis ac prospicere. Cic. 3. Verr. 153.

Patriæ.

Google

Patriæ. Cic. 4. In Catil. 3.
Rationibus alicujus quibuscunque rebus prospicere & consulere. Cic. 3. Fam. 2.
Ferramenta. Cic. pro Sull. 55. Sed tamen munere servili obtulit se ad Ferramenta prospicienda.
Prospicere bonum alicui. Liv. 5.
Petis, ut fratris tuæ filiæ prospiciam maritum: i. e. Deligam. Plin. 1. Epist. 14. ad Mauricum.
Prospectum est, Impers. Ter. Heaut. 2. 4. 11.
Nisi si prospectum est aliquid interea, desertæ vivimus.
PROSPICIENS, entis. Partic. Vitruv. 9. 3. Mentes aeris altiora prospicientes. Virg. 1. Æn. 131. Alto prospiciens. conf. v. 159. & 12. Æn. 138.
PROSPECTURUS, a, um. Partic. [προοψόμενος] Claud. 4. Cons. Hon. 235.
Mandatricem operum, prospecturamque labori.
PROSPECTE, Adv. Tertull. Apol. cap. 6. Prospecte decreverant patres vestri.
PROSPECTUS, ûs. m. [ἀποψις, ἔποψις] Plaut. Mil. 3. 1. 15.
Sterilis hinc prospectus usque ad ultimam plateam est probe.
Adimere prospectum. Liv. 10 12. Non prospectu modo erepto vallum ademptu, sed propinquo etiam congredientium inter se conspectu.
Capere. Liv. 1. 18. Prospectu in orbem agrumque capto.
Corrumpere prospectum alicui. Sil. lib. 5. 36.
Eripere prospectum oculis. Virg. 8. Æn. 254.
Impedire prospectum. Cæs. 2. Bell. Gall. 22. Quod vulgo dicitur *Visum auferre*.
Petebat prospectum ex summa arce. Catul. Argon. 62. 241.
Petere prospectum pelago. Virg. 1. Æn. 185.
Producere in prospectum populi. Cic. 3. Verr. 120. Al. Aspectum.
Maris prospectus. Cic. 12. Att. 10.
Arborum. Plin. lib. 12. cap. 0 ad finem.
O præclarum prospectum! Puteolos videmus, at familiarem nostrum Avianum, fortasse in porticu Neptuni ambulantem, non videmus. Cic. 4. Acad. 80.
Porticus in Palatio pulcherrime prospectu. Cic. pro Domo 116.
PROSPECTOR, ōris. m. Apul. de Deo Socr. p. 51. Elmenh. Deus in rebus incertis prospector, dubiis præmonitor. conf. Tertull. de Corona, cap. 8.
PROSPEX, icis. ut Auspex. Idem. Tertull. de Anima, cap. 5. Recogita in præsagiis verum, in ominibus augurem, in eventibus prospicem. V. Barth. Advers. 42. 8.
PROSPECTIVUS, a, um. ut, Prospectivæ fenestræ. Zeno in Cod. 8. t. 10. l. 12. §. 2 & 3.
PROSPICES, Prospice. Festus. Al. Prospica. q. infra V.
PROSPICIENTER, Adv. [προνοητικῶς] Circumspecte. Gell. lib. 2. cap. 29. Res salubriter ac prospicienter animadversa in mentes, animosque hominum cum audiendi quadam illecebra inderit.
PROSPICIENTIA, æ. f. Cura, providentia. Cic. 7 Philip. 19. Ut vacuum metu Populum Rom. nostra vigilia & prospicientia redderemus. Plur. Tertull. adv. Valent. cap. 26.
PROSPICUUS, a, um. Adj. [ἐπίσημος] pro Conspicuo aut visendo. Seneca Epist. 115. Hinc prospicuos puerorum cultu atque forma greges. Apul. Met. 6. Turris illa prospicua. Stat. 12. Theb. 15.
— prospicuæ scandentem limina turris.
PROSPICUE, Adv. Apul. Met. 1. p. 112. Elmenh. Benigne, inquam, & prospicue Demeas meus in me consulunt.
PROSPICA, & despica, Intenta & contempla. Nævius, Ac sibi prospica ac despica. Potest ergo prospicus ac despicus dici. Nonius, 2. 667. V. Despica, in DESPICIO.
PROSPECTO, [προκύπτω, περιβλέπομαι] āre frequent. Liv. 24. 21. Pars in ædium vestibulis stat, pars ex tectis fenestrisque prospectant. Virg. 7. Æn. 813.
Turbaque miratur matrum, & prospectat euntem. conf. Idem 9. 168 & 10. 741.
Navis omnibus, qui eam aspexerant, prospectare jam exsilium, atque explorare fugam domini videbatur. Cic. 7. Verr. 43.
PROSPECTANS, antis. Partic. [ἀποσκοπῶν] Catul. Argon. 60. 50.
Quæ tum prospectans cedentem mæsta carinam.
Astra prospectantia, i. e. Noctu lucentia. Stat. 5. Silv. 2. 224.
Diem de die prospectans. Liv. 5. 48.
PROSPHEROMENA, [προσφερόμενα] Quæ esu potuque intra corpus admittuntur. Cæl. Aurel. 9. 15.
PROSPICA, PROSPICES, PROSPICIENTIA, PROSPICIENTER, PROSPICUE, PROSPICUUS, V. PROSPICIO.
PRŌSPIRO, āre Spiritum longe lateque diffundo. Cato R. R. cap. 157. Nam venæ omnes, ubi suffistæ sunt ex cibo, non possunt prospirare in toto corpore. Al. Perspirare. Apul. Apol. p. 306. Elmenh. Ea namque tabes si foras corporis prospiravit, majore dedecora quam noxa, distunditur.
PROSTĂS, ădis. f. [προστὰς] Vestibulum. Vitruv. 6. 10. Spatium datur introrsus: hic locus apud nonnullos prostas nominatur.
PROSTĂSIA, is. sive PROSTASIA, æ. f. [προστασία] Præfectura vel præsidentia Latine dicitur.
Est item Prostasia, quum quis pro altero liti se opponit, & ejus defensionem suscipit, eventumque præstat. Budæus in Commentar. Gloss. Cyrill. Προστασία, Patrocinium.
PRŎSTĂTĒS, æ. m. [προστάτης] modo Præsidem, adjutoremve in bello, aut vicarium, aut defensorem significat. in lib. posterioribus C. de muneribus patrimon. V. Suid. Gloss. Cyrill. Προστάτης, Patronus, Præpositus.
PRŎSTERNO, strāvi, stratum, [καταστρώννυμι, ἀνατρέπω] ĕre Ante sternere, vincere, profligare; quod fit quum hostes in acie sternuntur. Ter. Adel. 3. 2. 21.
Ceteros ruerem, agerem, raperem, tunderem, prosternerem.
Humi aliquem prosternere. Ovid. 5. Met. 197.
Telo prostravit virum. Valer. 3. Argon. 185.
Aciem prosternere. Liv. 8. 11. Ibi in conciliis Numisius Imperator eorum, affirmando communem vere Martem, utramque aciem pari cæde prostravisse. Plinius de Elephantis lib. 8. cap. 9. Prosternunt acies, proterunt armatos.
Hostes prosternere, fundere, occidere. Cic. 14. Philipp. 27.
Hostem ferro. Sil. lib. 7. 397.
Legio prosternitur latis arvis. Valer. 6. Argon. 508.
Milites prosternere. Salust. Prostratisque militibus fugæ se dedit.
Oppida prosternere fragore. Sil. lib. 3. 213.
Silvas. Sil. lib. 8. 630.
Nutantique ruens prostravit vertice silvas
Garganus. Ovid. 8. Met. 776.
Corruit & multam prostravit pondere silvam.
Viribus suis prosterni. Quintil. lib. 2. cap. 12.
Perfregit ac prostravit omnes cupiditate ac furore. Cic. pro Cluent. 15.
Præcipitantem igitur impellamus, & perditum prosternamus. Cic. pro Cluent. 70.
Opes regni prosternere. Sil. lib. 17. 147.
Prosternere atque obterere dicimur, Quæ nihili pendimus. Cic. 5. Fam. 9. An verear, ne qui potentissimorum hominum conspirationem neglexeris pro mea salute, is pro honore meo pusillorum ac malevolorum obtrectationes & invidiam non prosternat atque obterat?
Vineas prosternere in terram, Deprimere. Columel. lib. 12. cap. 3.
Corpus, Recumbere. Sil. lib. 17. 424.
Corpora prosternere humi. Liv. 9. 6.
Ille se ad meos pedes prostravit lacrimans. Cic. 2. Philipp. 45.
Abjicere se atque prosternere, pro Parvi æstimare & sese demittere. Cic. in Parad. 1. Sic te ipse abjicies atque prosternes, ut nihil inter te atque inter quadrupedem aliquam putes interesse?
Psaltriæ venalia prosternunt corpora. I. e. Prostituunt. Arnob. lib. 2.
Prosternere, in hac significatione Dativum habet cum Accusativo. Suet. Jul. cap. 2. Non sine suspicione prostratæ regi pudicitiæ. conf. Calig. 24.
Prosterni materiem, campumque laudibus, virtutibusque alicujus, pro Explicari & complanari. Plin. in Paneg. cap. 31. pr. Al. Præsterni rectius.
Flores. Stat. 5. Silv. 1. 257.
Sertaque & Elysios animæ prosternere flores. [Legendum hic quoque Præsternere. Præ & pro quoties confusa occurrant dicere nihil attinet.
PROSTERNENS, entis. Partic. Catull. 65. 349.
— densas prosternens messor aristas.
PROSTRĀTUS, a, um. Partic. [καταβεβλημένος] ut, Humi prostratus. Lucret. lib. 5. 1199.
Prostratus in gremium. Lucret. lib. 2. 29.
Jacere prostratum. Cic. 2. in Catil. 2.
Ense adacto prostratus. Sil. 17. 483.
Mole. Ovid. 1. Trist. 7. 17.
Morte. Lucret. lib. 6. 1194.
Siti. Lucret. lib. 6. 1262.
Sopore prostrata urget membra quies. Petron. cap. 104.
Respub. affecta & prostrata. Cic. ad Octav.
An Afflicta, ut mox Virtus. H. St. Sic & Religiones. Nil certius hac conjectura, unde apparet has voces facile confundi. V. S. I.
Religiones prostratæ, Dirutæ, eversæ. Cic. 2 de Legib. 42. Quorum scelere religiones tum prostratæ afflictæque sunt; partim ex illis distracti ac dissipati jacent, qui vero &c.
Virtus afflicta & prostrata. Cic. 2 de Orat. 111.
PROSTRATIO, ōnis. f. Tertull. adv. Hæret. cap. 41. Simplicitatem volunt esse prostrationem disciplinæ.
PROSTRATOR, ōris. m. Firmic. de Error. Prof. Rel. p. 28. Oisel. Cujus favore eminentes prostratores estis omnium hostium vestrorum.
PROSTHESIS, is. f. [πρόσθεσις] Appositio litteræ, vel syllabæ, ad principium dictionis, ut [illegible], pro [illegible] Gramm.
PROSTIBULA, PROSTIBULUM, PROSTITUO, &c. V. infra in PROSTO.
PRŌSTO, stiti, stitum, [προΐσταμαι] āre. Exstare. ut
Anguli prostantes. Lucret. lib. 2. 428. h. e. Prominentes, exstantes.
Prostare, [πορνεύεσθαι] pro Pretio stare, sive Prostitui. Juven. 1. Sat. 46.
Quum populum gregibus comitum premat hic spoliator
Pupilli prostantis? Plaut. Curc. 4. 2. 21.
Hæ saltem in occultis locis prostant, vos in foro ipso. Quintil. in Milite Mariano, Juberet prostare gladio cinctum. h. e. Prostitui ad stuprum patiendum.
Pretio prostare. Ovid. 2. Amor. 10. 17.
Ingenio alicujus prostare. Ovid. 3. Amor. 12. 8.
Fallimur? an nostris innotuit illa libellis?
Sic est, ingenio prostitit illa meo. i. e. Meis carminibus eam divulgavi, & famam ei conciliavi. [Ut plures scil. rivales invenirem.
Quo non prostat femina templo? Juvenal. 9. Sat. 24. Ovid. 2. de Pont. 3. 19.
Illud amicitiæ quondam venerabile nomen
Prostat, & in quæstu, pro meretrice, sedet.
PROSTIBŬLUM, i. n. [πορνεῖον, ἐργαστήριον] Ipsum scortum utriusque sexus dicitur. Plaut. Aul. 2. 4. 6.
Bellum, & pudicum vero prostibulum populi.
Prostibilum. Idem. Plaut. Stich. 5. 6. 4.
Prostibili est autem, stantem stanti suavium
Dare amicum amicæ. i. e. Meretriculæ vilissimæ & prostanti. Nisi forte Prostibuli legendum sit, ut aliis in locis, tu videris. Turnebus. [Potest esse a Prostibilis, e, Adj. V. seq. dict.
PROSTIBŬLA, æ. f. [πόρνη] Meretrix. Festus, Alicariæ meretrices appellabantur in campis solitæ ante pistrina alicariorum versari, quæstus gratia: sicut hæ, quæ ante stabula sedebant, dicebantur prostibulæ. Plaut. Pers. 5. 2. 56
— nam hercle absque me
Foret, & meo præsidio, hic faceret te prostibulam propediem.
Al. Prostibilem. Tertull. Apol. cap. 6. Inter matronas & prostibulas nullum discrimen relictum. V. Non. 5. 8.
PROSTIBILIS, e. Adj. V. in PROSTIBULA, & PROSTIBULUM.
PRŌSTITUO, ui, ūtum, [ἐκδίδωμι, πορνοβοσκέω, ἐκπορνεύω] ĕre. Ante, sive publice statuere, Meretriciæ vitæ exponere. Unde Prostituere pudicitiam dicimus, Sui corporis potestatem ad libidinem facere. Suet. Neron. cap. 29. Suam pudicitiam usque adeo prostituit, ut, &c.
Toto corpore sese prostituere. Catul. 107. 8.
Faciem suam lucro prostituere. Ovid. 1. Amor. 10. 42.
Vocem prostituere ingrato foro, Causidicum esse. Ovid. 1. Amor. 15. 6.
PROSTITŪTUS, a, um. Partic. [πορνευθείς] Plin. lib. 30 cap. 2. Utinamque inferos potius, & quoscunque de suspicionibus suis deos consuluisset Nero, quam lupanaribus atque prostitutis mandasset inquisitiones eas.
Sermones prostituti & theatrales. Sidon. 8. Epist. 13.
Superl. Tertull. Apol. cap. 25. Prostitutissima lupa Laurentina.

PROSTI-

Digitized by Google

Prostitutio, ōnis. f. Arnob. 2. In libidinem publica venalium corporum prostitutione damnari.

Prostitutor, ōris. m. Tertull. de Cult. Fem. 2. 9. Lenonis & prostitutoris vestitus & cultus.

Prostitutor Christiani sacramenti. Idem de Pudic. cap. 10.

Prostomis, V. prostomis.

Prostratio, **Prostrator**, **Prostratus**, V. in prosterno.

Prostylos, i. c. [πρόστυλος] In fronte columnatus. Vitruv. 3. 1. & Bald. Lex. p. 94.

Prōsŭbĭgo, ēgi, actum, [ὑπορύττω] ĕre. Vehementer suffodere. Virg. 3. Georg. 25.

Ipse ruit, dentesque Sabellicus exacuit sus:
Et pede prosubigit terram: fricat arbore costas:
Atque hinc, atque illinc humeros ad vulnera durat. Ubi Servius, Prosubigit, fodit, & pedibus impellit alternis: quod pugnaturi sues facere consueverunt ad acquirendum robur. Hæc ille. Videtur tamen potius poeta significare, Apros lutum facere, in quo quum sæpe se volutarint, deindeque exaruerint, ita durius ac crassius tergum, cutemque impenetrabiliorem reddunt, sic se armantes & quasi loricam induentes. Proinde eleganter usus est verbo Subigere: intelligere enim debemus terram eam fuisse madidam, in paludibus namque, stagnantibusque locis fere degunt apri. Quam aprorum naturam his verbis tradit Aristoteles lib. 6. historiæ animalium, cap. 18. Sues quoque feri acerrime sæviunt. Dimicant inter se miruum in modum armantes sese, & cutem quam crassissimam præparantes, indurantesque attritu arborum. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato, tergus invictum contra ictus efficiunt.

Fulmina Cyclops prosubigit. Valer. 4. Argon. 288.

Prōsum, prodes, profui, [ὠφελέω, λυσιτελέω, συμφέρω, συντελέω, χρήσιμον] prodesse. Utilitati esse, quasi pro aliquo esse. Ter. Eun. 5. 5. 23.
Ne neque illi prosis, & tu pereas. Idem Hec. 3. 5. 13. Quicquid est id, quod reliquit, profuit. Ubi Donatus; Profuit, pro nobis fuit, ac per hoc nostrum est: potest enim ipse profuisse, potest res ejus. Hor. 1. Ep. 1. 25.
Æque pauperibus prodest, locupletibus æque. Idem de Arte Poet 333.
Aut prodesse volunt, aut delectare Poetæ. Cic. 7. Verr. 166.
Si tibi ignoto apud ignotos, &c. nobile & illustre apud omnes nomen tuæ civitatis profuisset.
Sin a me est alienior, nihil tibi litteræ meæ proderunt. Cic. 2. Fam. 16.
Metuo, ne artificium tuum tibi parum prosit. Cic. 7. Fam. 13.
Æra multum profuit ei Bithynia. Catul. de Varo. 10. 8 Al. E re. Voss. Ab re.
Prodesse plurimis. Cic. 4. Acad. 6. Quis reprehendet otium nostrum, qui in eo, non modo nosmet ipsos hebescere & languere nolumus, sed etiam ut plurimis prosimus enitimur.
Constantia multum prodest in amore. Propert. lib. 2. 26. 27.
In commune prodesse. Quintil. lib. 6. cap. 1.
Prodesse ad. Liv. 2. 1. extr. Id mirum quantum profuit ad concordiam civitatis.
Non placent mihi illæ litteræ, quæ ad virtutem doctoribus nihil profuerunt. Sallust. Bell. Jugurth. cap. 85.
Prodest contra. Plin. lib. 37. cap. 10. Putant eam contra araneorum & scorpionum ictus prodesse.

Profŭtūrus, a, um. Partic. Sen. Epist 6. Passim profutura sectaris.

Profuturus, i, m. Ducis nomen apud Ammian. 31. 7.

Prōsŭmia, æ. f. Genus navigii, speculatorium parvum. Plaut. Amph.
De nocte ad portum sum provectus prosumia. Cæcilius Meretrice, Qui pro gubernatore se gerens, prope evertit prosumiam. Festus. Meminit Gell. lib. 10. cap. 25. conf. Non. 13. 17.

Prōsūmo, psi, ptum. ĕre. Porro vel prorsum sumere, consumere. Plaut. Trin. 5. 2. 6.
Nam beneficium, homini proprium quod datur, prosumpserit. Al. Proprium sumserit. V. Parei Lex. Crit. p. 1008. conf. promo.

Prosumnus, i. m. [Πρόσυμνος] Index inferorum, de quo sic scribit Arnobius lib. 5. adversus gentes, Quum, inquit, inter homines esset adhuc Nysius & Semeleius Liber, nosse inferos experivit, & sub Tartari sedibus quidnam rerum ageretur inquirere. Sed cupiditas hæc ejus nonnullis difficultatibus impediebatur, quod qua iret, ac pergeret, inscitia itineris, nesciebat. Prosumnus quidam exoritur, ignominiosus amator dei, atque in nefarias libidines satis pronus, qui se januam Ditis, atque Acherusios aditus pollicetur indicaturum, si sibi gereret morem deus, atque uxorias voluptates pateretur ex se carpi. Deus facilis, jurat potestatis futurum ac voluntatis se ejus: sed quum primum ab inferis compos voti, atque expeditionis redisset. Viam comiter Prosumnus edisserit, atque in limine ipso prostituit inferorum. Hæc & plura, quæ referre pudet, ex Arnobio Lilius Syntagmate 8. Histor. deor. p. 260. edit. Basil. conf. Elmenhorst. not. p. 171. Scribitur rectius Prosymnus.

Prōsŭperabundāre, Superabundare, apud Perottum.

Prosymna, æ. f. [Πρόσυμνα] Civitatis nomen est, In qua Juno colitur: cujus situm vide apud Strabonem lib. 8. Argorum partem facit Stephanus.
Celsa Prosymna. Stat. 1. Theb. 383. & 4. 44.

Prosymnæus, a, um. [Προσυμναῖος] Adj. teste Steph.

Prosymnus, V. prosumnus.

Protacion, i. n. Vini genus, quod Italicis proximum fecerant Asclepiadis scholæ, ut indicat Plin. 14. 7.

Prōtăgŏras, æ. m. [Πρωταγόρας] Abderites, domi Democriti auditor fuit, natus Menandro patre, Thracum locupletissimo, qui & Xerxem, adversus Græcos proficiscentem, domo, muneribusque exceperat: ob quam liberalitatem, Magi, qui cum eo erant, facta a rege potestate, ejus filium Protagoram tunc adolescentem sua disciplina erudierunt. Nam injussu regis eam communicare non licet: quod de diis haud bene sentiant, dubitareque se dicant eos esse. Illis quoque clam sacrificant, ne clara religionis professione illis servire, aut per illos aliquid posse videantur. Ex hac igitur consuetudine & ritu Protagoras ab Atheniensibus condemnatus: vel ut placet nonnullis, tantum accusatus, sponte exsulavit. Quumque sparsas toto orbe triremes Atheniensium videret, parvo se navigio credens, insulas lustravit, ubi tunc mercede dicitur primus omnium profiteri cœpisse. Igitur Plato quum videret eum arte rhetorica intumescentem, verbaque ex poetica plus justo ostentantem, ejus ideam longo sermone expressit. Hæc ex Philostrato. De eodem secus scribit Gell. lib. 5. cap. 3. Idem 5. 10.
Protagoras alius fuit Astrologus, in quem Euphorion Epicedium scripsit. Alius item Stoicus, Diogeni Laertio. 9. V.

Protagoreus, vel **Protagorios**, [Πρωταγόρειος] & Protagoricus, a, um. [Πρωταγορικός] Adj. possess. ut, Protagor[...] sponsum. Gellius lib 5. cap. 11.

Prōtarchus, i. m. [Πρώταρχος] Epicureus philosophus. Dem[...] præceptor, qui Lacon appellatus est. Hic Bargylis natus fuit, ut [...] Strabo lib. 14.

Prŏtăsis, is. f. [πρότασις] dicitur Propositio. Donatus in pr[...] Protasis, Primus actus est, initiumque dramatis V. Gell. 5. 11.

Protaticus, a, um. Adj. [προτατικός] ad Protasin pertinens: Persona protatica, quæ tantum loquitur in Protasi, ut refert Donatus [...]

Prōteas, æ. m. [Πρωτέας] bibendi certamine clarus: hunc in convivio Alexander poculo bicongio provocavit. Quumque Alexander [...] ser: Proteas, rege multum laudato, qui egregie tantum calicem [...] rat, & ipse quoque ea fide atque integritate bibit, ut ab omnibus [...] exciperetur. Mox Proteas eodem poculo, quum regem provocasset [...] bisterque, Alexander generose conatus iterum calicem eundem [...] quum partem jam traxisset, resupinata in lecti pulvinar cervice, [...] lum manibus emisit, quo ex certamine in valetudinem incidit, [...] dem exstinctus est. Ephippus apud Athen. 8. 9. Budæus 5. de [...] Proteam, sed Medum dixit. V. Plutarchus in libello de Tuenda valetudine, & Ælian. V. H. 12. 26. ibique Periz.

Prōtĕgo, texi, tectum, [σκεπάζω, ἀμφιέννυμι, ἀμύνω, ὑπερ[...]] ĕre. Tegendo tueri. Ovid. 1. Amor. 2. 52.
Qua vicit, victos protegit ille manu. Plin. lib. 12. cap. 1. [...] bor se vastis protegens ramis. De platano arbore.
Protegere ab. Plin. lib. 10. cap. 33. Cameraque ab imbri [...] tegere densa.
Qui me ramorum protegat umbra. Virg. 2. Æn. 489.
Ego jacentem & spoliatum defendo & protego. Cic. pro Sull. [...]
Armis protegere aliquem. Ovid. 8. Met. 394.
Ora equi saucia protegere. Propert. lib. 4. 1. 93.
Protegere, per translationem, Tegere. Quintil. Decl. 8. [...] crudelissimus senex parricidii immanitatem metu majore protege[...]
Insidias risu protectis. Justin. 38. 1. 10.

Prōtectus, a, um. [σκεπασθείς] Partic. Ovid. 12. Met. 273.
— dextraque a parte Charaxi
Tempora perfregit fulvo protecta capillo. h. e. Tecta.
Protectus humeros capillis. Ovid. 2. Met. 635. h. e. Humeros [...] ctos capillis. Idem 12. 273.
Porticibus protectis. Columel. præf. lib. 9.
Compar. Sapientia protectior omni ratione. Cic. 13. Philipp. [...] sapientia? cautioribus utitur consiliis, in posterum providet, [...] ratione protectior.

Protectum, i. n. Subst. ex Pro & Tectum. Ulpianus in l. Quemadm. D. Ad legem Aquiliam, Si protectum meum, quod supra [...] tuam & nullo jure habebam, recidisses, posse me tecum [...] agere, Proculus scribit. Varro R. R. 3. 16. Faciunt ad foramen [...] protectum in alvum.
Protecta & Projecta, Partes sunt domus prominentes; [...] niana & podia pensilia: unde aspectus est nobis in vicin[...] Protecta a protegendo dicta sunt. Est enim Protegere, Tec[...] cere. Cic. in Topic. 24. Quoniam P. Scævola id solum [...] ædium dixerit, quoad parietis communis tegendi causa tectum [...] jiceretur: ex quo in tectum ejus, ædes qui protexisset, aqua [...] ret: id tibi jus videri. Budæus.

Protectio, ōnis. f. Quintil. Trib. Mar. cap. 8. p. 81. [...] nibus protectionem inveniat. Tertull. de Fuga persec. cap. 8 [...] Serm. 88. extr.

Protectus, ûs. m. Tignorum protectus. Scævola JCt. Dig. [...] Leg. 41. §. 1. [An Projectus?

Protector, ōris. m Qui protegit. Protector fidei. Cyprian Epist. [...]
Protectores, [σωματοφύλακες] electi ad custodiam corporis, [...] tiano, Lampridio, Ammiano aliisque ejus ætatis historicis [...] tectorum dignitas. Symmach. 3. 67. V. Cellar. Cur. post. [...] Storrich. Cogit. p. 206.
De Protectoribus cursus, domesticis, & ducenariis, V. Lex. [...]

Protectōrius, a, um. Adj. ut, Protectoris dignitate [...] Constent. Imp. Cod. 12. t. 47. l. 2.

Prōtēlo, [προσελαύνω, ἀπελαύνω] āre. Protrahere, [...] tare, inquit Donatus. A πρὸ, & ἐλῶ dictum est, quod [...] Trahere. Alii ab assiduo telorum jactu existimant dici. Hæc Donatus [...] Ter. Phorm. 1. 4. 37.
Ne suis te iratus sævis dictis protelet. Alii legunt, S[...] ctis. Plaut. Merc. 2. Perioch. 12.
Vicini scortum insimulat, protelat virum.
Festus, Protelare longe propellere, ex Græco videlicet [...] gnificat Longe. Apul. Met. lib. 8. p. 209 Elmenh. Non [...] spoliorum cupidine latrocinamur, sed hanc ipsam cladem de [...] telamus manibus. i. e. Propulsamus & longe propellimus, [...] vos de nobis spolia auferatis. Sic & sæpius idem.
Protelare, (inquit Nonius. 4. 249) est Percutere, perturbare, [...] locum Ter. Phor. super. & Sisennæ Histor. lib. 3. Romanos [...] protelant, prolectos persequuntur.
Protelare, (inquit idem dicto loco) est Excludere. Turpilius [...]
Propter peccatum pausillulum, indignissime
Patria protelatum esse, sævitia patris. Sisenna Histor. [...]
Duæ cohortes de subsidio procedunt, atque equites protelant.
Protelare rursus Adjugare. Non. l. c. Sed affert loca, quæ [...] infra sequuntur, nec sunt a verbo
Protelare, Differre, prorogare. Ulpian. l. 4. § 7. D. de [...] Dies cautioni præstitutus si finierit, Prætoris vel Præsidis officium est, [...] causa vel renovare, vel protelare eam.
Passiv. Hieron. Epist 23. pr. Ezechias vicina morte terretur, & [...] lacrimas, quindecim annorum spatio protelatur ad vitam.

Protelātus, a, um Partic. apud Nonium supra citat.

Protēlum, i. n. Tenor pugnandi, continua certatio. Lucret. lib. [...]
Undique protelo plagarum continuato. Donatus, i. e. [...]
& impulsu vicissitudinario. Lucil Sat. lib. 6. apud Non 4. 169.
Quem neque Lucanis oriundi montibus tauri
Ducere protelo validis cervicibus possent. Idem lib. 12.

Hanc juga mulorum protelo ducere centum
Non possunt. Cato Orig. lib. 5. Sed protelo trini boves unum aratrum ducent. Plin. lib. 9. cap. 15. In Mœno, Germaniæ amne, protelis boum, & in Danubio marris extrahitur, porcolo marino simillimus. Paulo ante de ingenti alio pisce dixerat, Catenato captus hamo, nec nisi boum jugis extractus. Neque vero me latet quid legerit Hermolaus, quid Beatus Rhenanus, quid alii. Sequendum tamen mihi putavi Plinium meum membranaceum manu scriptum. Lucret. lib. 4. 190
Et quasi protelo stimulatur fulgure fulgur. i. e. Impulsu producto, perpetuo & continuo. Lambin. Catull. 57. 6.
—hunc ego, si placet Dionæ,
Protelo rigida mea cecidi. V. Is. Voss. in loc. p. 223. conf. Sciopp. de Stilo Hist. p. 198. cum Turneb. Advers. 24. 42. Plenissima Voss. Etym. p. 414. Salmas. in Solin. p. 943. Herd. ad d. l. Plin. vel Lex. Pitisc. Gloss. Lat. Gr. Protelum Ἐνδλεμωρον. Al. Ἐξεμωρον.

PRŌTENDO, di, sum & tum, [προτείνω, ἐκτείνω] ĕre. Ultra tendere, porrigere. Plin. lib. 11. cap. 43. Inter digitos medius longissime protenditur. Idem lib. 9. cap. 32. In eodem genere cochleæ, aquatiles terrestresque, exserentes se domicilio, binaque ceu cornua protendentes contrahentesque, &c.
Aciem oculorum. Catul. Argon. 64. 127.
Unde aciem in pelagi vastos protenderet æstus.
Brachia alterna. Virg. 5. Æn. 377.
Dextram precantem. Virg. 12. Æn. 931.
Lacrimas. Claud. 2. in Eutrop. 592. —pro fronde Minervæ
Has tibi protendo lacrimas: succurre recenti.
Manum nanti protendere. Lucan. ad Pison. 241.
Juga protendit Cithæron. Senec. Theb. 2.
Famam alicujus, Extendere. Claud. 1. Cons. Stil. 36.
Protendere, Proferre, differre. Cic. 10. Fam. 26. Comitia tamen, quum ex his pendes, quantum facere possumus, quod multis de caussis Reipublicæ arbitramur conducere, in Januarium mensem protendimus. Vetus codex habet Protrudimus.

PROTENDENS, entis. Partic. [προτείνων] ος, Brachia protendens. Catul. 64. 10. Ovid. 14. Met. 191.

PROTENTUS, a, um. aliud Partic. [προτεταμένος] Sil. lib. 16. 387.
—usque ad colla repente
Cornipedum protentus.
Temo protentus in octo pedes. Virg. 1. Georg. 171.
Hastæ protentæ. Tacit. 14. Ann. 37.
Tela protenta. Ovid. 8. Met. 341.
Compar. Avien. Perieges. 128. Protentior gurges. Idem 598. Lucis in exortum protentior. Sic Solin. cap. 43.

PRŌTĔNUS, [πόῤῥω] quasi Porro tenus, & longe a finibus, interprete Servio. Virg. 1. Ecl. 3.
—en ipse capellas
Protenus æger ago. Per a scribi debere testatus Caper grammaticus. Perott. hoc loco per i, pro Valde interpretatur. V. PROTINUS.
Protenus ut. Hor. 2. Epist. 18. 67.
Protenus ut moneam (si quid monitoris eges tu.) I. e. Deinceps, consequenter. Alii legunt Protinus. V. Lambinum in Horat.

PRŌTĪNUS, Adv. [εὐθέως] Idem ac Protenus. i. e. Statim, quasi Porro tenus. V. Teubm. ad Virg. Ecl p. 8. Virg. 4. Æn. 196.
Protinus ad regem cursum detorquet Hiarbam. Cic. 1. de Divin. 49. Præcepisseque ut pergeret protinus: quid retro atque a tergo fieret, ne laboraret.
Protinus deprimi sonum .... pag. 206. Senecæ Frob. H. St. Reliqua paucula diffuso atramento legi nequeunt.
Rogo te ut Romam protinus pergas. Cic. 2. Q. frat. 3.
Neque libelli protinus lecti erant. Paterc. 2. 57. 2.
Protinus, Simul, sive etiam. Virg. 6. Æn. 34.
—quin protinus omnem
Perlegerent oculis. Quintil. in Ægro redempto, Traxerat ex firmitate mentis magnam protinus & in membra constantiam. Etenim quod statim fit quasi simul fit. Sic Valla.
Protinus, Deinceps, exinde, ut ait Servius. Virg. 4. Georg. pr.
Protinus aerii mellis cœlestia dona
Exsequar.
Protinus etiam id significat, quod vulgo *Directe & immediate* dicunt. [ἀμέσως] Ulpianus, Etenim parvi refert protinus libertus patrono cogatur dare, an per interpositam fidejussoris vel rei personam. Budæus.
Protinus, Statim a principio. Ulpianus in l. Sed etsi. D. Ad Senat. Macedon. Videri pecuniam a donatore profectam protinus ad creditorem, & fieri nummos accipientis. Budæus.
Protinus subsistere. Quintil. in procemio lib. 1. Altius tamen ibunt, qui ad summa nitentur, quam qui, præsumpta desperatione quo velint evadendi, protinus circa ima substiterint.
Principium est oratio perspicue & protinus perficiens auditorem benevolum, aut docilem, aut attentum. Cic. 1. de Invent. 20.
Protinus, Jugiter, continue. Virg. 11. Æn. 340.
—trajecto missa lacerto
Protinus hasta fugit, servatque cruenta tenorem. Plin. lib. 5. cap. 9. Originem in monte inferioris Mauritaniæ, non procul Oceano habet, lacu protinus stagnante, quem vocant Niliden.
Protinus, Longe porro. Virg. 7. Æn. 601.
—cornuque recurvo
Tartaream intendit vocem, qua protinus omne
Contremuit nemus. [i.e. Continuo. Ubique fere temporis Adv. est. Quando autem huic adverbio additur negatio, significat Non ideo: quemadmodum fit in Continuo & Statim. Quintil. lib. 10. cap. 1. Non autem ut quicque præcipue necessarium est, sic ad efficiendum oratorem maximi protinus erit momenti.
Protinus, Uno, eodemque tempore. Virg. 8. Æn. 159.
Protinus Arcadiæ gelidos invisere fines. Servius.
Protinus interdum Præ se, & ante se, & prorsum significat. Virg. 1. Ecl. 12.
—en ipse capellas
Protinus æger ago. I. e. Præ me, & ante me ago, & prorsum ago. Cic. 1. de Divin. 49. Præcepisseque ut pergeret protinus: quid retro atque a tergo fieret, ne laboraret. i. e. Iret prorsum. Turneb. Alii legunt Protenus. q. V. supra. [Sed prorsus utriusque vocis distantia nulla est.

Protinus, cum Accusativo. Suet. in Octav. cap. 38. Liberis Senatorum, quo celerius Reipub. assuescerent, protinus virilem togam, latum clavum induere, & curiæ interesse permisit. i. e. Continuo post sumptam virilem togam. Nisi quis forte referri putet ad Infinitivum Induere. Plura V. apud Nonium 4. 384. [MSS. Protinus virili toga. Al. Togæ, vel A virili. Casaub. Virilem togam ac latum &c. ex MSS. ut sit Protinus, Uno eodemque tempore. Forte Tranquillus reliquit, Protinus ac virilem togam, latum &c. Protinus ac tantundem est, ac Protinus quam, diciturque ut Simul ac. Id quia non assecuti sunt librarii, turbavere.
Protinus quam. Plin. lib. 15. cap. 17. In cinere lixivio tingunt protinus quam detraxere vitibus. I. e. Protinus postquam.
Protinus continuo. Plaut. Pseud. 2. 1. 13.
Post ad oppidum hoc vetus continuo meum exercitum protinus abducam.

PRŌTĪNAM, Adv. [εὐθύς] Idem apud veteres significabat. Varr. de L. L. lib. 6. 6. Protinam a Protinus continuitatem significans. Plaut. Cas. 5. 2. 16.
Etsi malum merui, hoc dabo protinam, & fugiam. Et apud Ter. Phorm. 1. 4. 13.
Aliquid convasassem, atque hinc me conjicerem protinus in pedes. Ubi Donatus, Protinam fuit: & sic Nigidius legit. V. Nonium l. c. Plaut. Pers. 4. 5. 8.
At ne cum argento protinam permutes domum. Idem Curc. 2. 3 84.

PRŌTERMINO, [προτερματίζω] āre. A termino promovendo ductum verbum. Fines Propagare, promovere. Apul. Met. lib. 9. p. 235. Elmenh. Fines usque & usque proterminaverit. Sidon. 3. Epist. 1.

PRŌTĔRO, trivi, tritum, [καταπατέω, καταπατεῖν] ĕre. Vehementer terere, & quasi pedibus conculcare. Plin lib 8. cap. 9. Prosternunt acies, proterunt armatos. De elephantis. Cæs. 8 Bell. Gall. 48. Partim in fuga proteruntur, partim intercipiuntur. Idem Bell. Civil. 2. 41.
Equitatus hostium aversus proterere incipit.
Agmine curru proterere. Virg 12. Æn. 330.
Pedibus proterere. Plaut. Truc. 2. 2. 13.
Jam, hercle, ego hic te, mulier, quasi sus catulos, pedibus proteram.
Arva pedibus proterit juvenca. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 128.
Ulmus labans proterit uvas. Stat. 8. Theb. 547.
Ver proterit æstas. Hor. 4. Carm. 7. 9.
Copias proterere hostium. Plaut. Amph. 1. 1. 98.
Leonem proterere. Plaut. Men. 5. 2. 111.
Ut ego hunc proteram leonem Gætulum, olentem, edentulum.
Umbram inanem. Ovid. 3. Trist. 11. 25.
Proterere aliquem & conculcare. Cic. pro Flacc. 53. Sin illi ipsi domi proterendum esse & conculcandum putaverunt, desinant putare auctoritatem esse in eo testimonio, cujus auctor inventus est nemo.
Proteri & conculcari. Auctor. ad Heren. lib. 4. 67.

PROTRĪTUS, a, um. Partic. [καταπεπατημένος] ut, Acies protrita. V. ACIES.
Arbores protritæ. Tacit. 2. Hist. 70. 2.
Frumentum protritum & corruptum. Liv. 34. 26.

PROTRIMENTUM, i. n. Apul lib. 8. Met. extr Accuratius in protrimentis sapidissime percoctum appone domino. Protrimenta, inquit Beroaldus, dicuntur Edulia minutim trita concisaque, qualia hodieque in pulmentariis plurima concinnantur ex carnibus frustillatim sectis. A Tricura dicta Protrimenta, quasi a proterendo.

PRŌTERREO, ui, itum, [καταπλήσσω] ēre. A longe terrere. Plaut. Trin. 3. 2. 77.
Mea opera hinc proterritum te, meaque avaritia autument. Ter. Heaut. 3. 1. 87. Proterruisti hinc me. Virg. 12. Æn. 291.
Tyrrhenum Aulesten, avidus confundere fœdus,
Adverso proterret equo. Stat. 2. Theb. 625.
Protinus idem ultro jaculo parmaque Menœtam
Proterrebat agens.

PRŌTERVUS, a, um. Adj. [θρασύς, ἀναιδής] Qui dum alios obvius est, proterit: quod faciunt tauri in appetitu coitus feminarum, in quas calent. Superbus. Plaut. Bacch. 4. 3. 1.
Petulans, protervo, iracundo animo, indomito, incogitato,
Sine modo atque modestia sum, sine bono jure atque honore. Ter. Heaut. 3. 3. 16. Ne ineptus, ne protervus videar. Cic. 1. de Finib. 6.
Alii audaces, protervi, iidem intemperantes & ignavi.
Si vidua libere, proterva petulanter, dives effuse, libidinosa meretricio more viveret: adulterum ego putarem, siquis hanc paulo liberius salutasset? Cic. pro Coel. 38.
Dictum protervum aut factum. Cic. 2. de Finib 47.
Facta proterva pater damnaret nati. Ovid. 8. Epist. 84.
Frons proterva, Impudens. Hor. 2. Carm. 5. 15.
Homines protervi, aut molles. Cic 5. de Fin. 35. Et flexi fractique motus, quales protervorum hominum aut mollium esse solent, contra naturam sunt.
Juvenes protervi. Hor. 1. Carm. 25. 2.
Lingua. Ovid. in Ibin, 522.
Manus. Ovid. 12. Met. 234.
Noctis lusus. Stat. 9. Theb. 612.
Oculi. Ovid. 17. Epist. 77.
Ora canum. Ovid. 14. Met. 63.
Rixa. Hor. 3. Carm. 14. 26.
Sales. Stat. 2. Silv. 6. 6.
Stella Canis Icarii. Ovid. 2. Amor. 16. 14.
Turba. Ovid. 5. Epist. 136.
Venti. Hor. 1. Carm. 26. 2. Idem Epod. 16 22.
Verba proterva dicere in aliquem. Ovid. 5. Trist. 6. 26.
Compar. Meretricem proterviorem quotidiana regis stupra faciebant. Justin. 30. 2. 2.

PROTERVE, Adv. [προπετῶς] Immoderate, & superbe. Ter. Heaut 4. 4 2.
Satis pol proterve me Syri promissa huc induxerant. Idem Hec. 3. 5. 53.
Ecce autem tu quoque proterve iracundus es. Ovid. 2. Amor. 4. 45.
Multa miser timeo, quia feci multa proterve.
Facere alicui proterve injuriam. Plaut. Rud. 2. 4. 1.
Proterve loqui. Plaut. Amph. 2. 2 207.

Digitized by Google

Mulier es, audacter juras. AL. quæ non deliquit, decet
Audacem esse, confidenter pro se & proterve loqui.

Compar. Ovid. 1. de Arte Am. 599.
Ut, quicquid facies, dicesve, protervius æquo.

Superl. In nostram Religionem protervissime insiliunt. August. de Civ. Dei, c. 22.

Protervĭter, Aliud Adv. Ennius apud Nonium 11. 28. Quis est, qui nostris foribus tam proterviter.

Protervĭtas, ātis. f. [προπέτεια] Superbia, petulantia. Ter. Heaut. 4. 6. 10.

Quam pœna tua me perdidit protervitas. Cic. pro Cœl. 29. De corruptelis, de adulteriis, de protervitate, de sumptibus, immensa oratio est.

Grata protervitas. Hor. 1. Carm. 19. 7.

Protervia, æ f. Idem. [ἀσέλγεια] Auson. Edyll. 3. 172.
Capripedes agitat quum læta protervia Panas.

Protervium facere. Erat hoc religiosum in nonnullis hostiis apud veteres, ne quid ex sacris epulis relinqueretur, aut si quid reliquum esset, id igni absumeretur, quemadmodum Moyses tradit de agno paschali. Porro id genus sacrificii, Romani Protervium appellant. Unde celebratur illud Catonis festiviter dictum in Albidium quendam, qui patrimonium universum luxu absumpserat, animas ceptis ædibus, quæ incendio conflagrarunt, Protervium, inquit, fecit: propterea quod ea quæ comesse non potuerit, quasi combussisset. Auctor Macrob. 2. Saturn. 2 pr. Erasm. Sed in emendatis codd. exstat Propter viam. V. in PROPTER.

Protervio, [ἀσελγαίνω] īre. Petulanter agere. Tertull. de Patient. cap. 12. Dilectio non inflatur, non protervit. conf. Gail. Briton. 6. 328.

Prōtĕsĭlāus, i. m. [Πρωτεσίλαος] unus a Græcorum ducibus, qui ad Trojam profecti sunt: quum primus ex navibus in litus prosiliret, ab Hectore est interfectus. Fuit ex Phylace Thessaliæ oppido. Inde Phylacides dictus. Ejus uxor Laodamia, quum interitum rescisset, in solatium mœroris optavit ut mortui umbram videret. Quod quum impetrasset, in illius amplexibus exspiravit. Propert. lib. 1. Eleg. 19. 7.
Illic Phylacides, &c. V. Ovid. 12. Met. 68. & Epist. 13.

Protesilăēus, a, um. Adj. [Πρωτεσιλάειος] ut, Protesilaea domus. Catul. 68. 73.

Protesilaēum, i. n. [Πρωτεσιλάειον] Delubrum, in quo Protesilai ossa consecrata sunt, non procul a Chersoneso. Strab. lib. 13. & Pomponius lib. 2. cap. 2. in Thraciæ rebus. [In Gr. est Πρωτεσίλαον, vitiose.

Protestor, āri. Palam testari. Imp. Justin. Instit. pr. Bellicos sudores nostros, tam Africa, quam aliæ innumeræ provinciæ, iterum ditioni Romanæ nostroque additæ imperio, protestamur. conf. l. fin. D. de Institor. act. Quintil. Decl. 4. extr. Prædico, protestor, non ego parricidium faciam. Macrob. 1. Saturn. 17. extr. Floris species florem rerum protestatur, quas &c.

Protesto, āre. non minus, quam Protestor, veteres dixisse docet Priscian. p. 799.

Protestātus, a, um. Partic. Apul. Met. 10. p. 252. Elmenh. Magnoque fidem ejus protestata clamore.

Protestatio, ōnis. f. Symmach. 1. Epist. 56. Alia est protestatio amoris, alia linguæ ostentatio.

Prōteus, i. m. dissyllabum, [Πρωτεύς] Filius Oceani & Tethyos, marinus deus, pastor phocarum: & vates, sed nisi coactus, nulla dans responsa. Virg. 4. Georg. 382. Fuit autem rex Ægypti temporibus Priami regis Trojani. Quum Ægyptus rege careret, ait Diodorus lib. 2. ex dignioribus quidam in regem assumptus est, quem Ægyptii Cetea, Græci Proteum appellant, qui Iliaci belli tempora extitit. Hunc etiam peritum fuisse tradunt, & in varias se formas vertere solitum, ut nunc animal, quandoque arbor, aut ignis, aut quid aliud videretur. V. Virg. 4. Georg. extr. vel Polyæn. præf. ad Strateg. & Drakenb. ad Sil. 7. 423. Consuetudo autem regum Ægypti, causam hujusmodi transmutationes fingendi præbuit. Nam Ægyptiis mos erat regibus, aut leonis, aut tauri, aut draconis, priorem partem in capite ferre, insignia principatus, quandoque vero arborem, aliquando ignem, quandoque redolentia supra caput unguenta. Hæc tam ad decorem spectant, atque ornatum: tum stuporem, ac superstitionem quandam aspicientibus injiciebant, &c. Proteum aliquando in Carpatho insula regnasse, Pallene urbe Thessaliæ relicta, ad quam tamen reversus est postea, Servius auctor est enarrans carmen illud Virg. 4. Georg. 387.
Est in Carpathio Neptuni gurgite vates
Cæruleus Proteus, &c.

Protei columnæ. Virg. 11. Æn. 262.
Atrides Protei Menelaus adusque columnas
Exulat. i. e. Ad fines Ægypti pervenit: ab eo, quod in confiniis, columnæ, quæ dirimerent terras, ponerentur, ut Pollux & Strabo plerisque locis scribunt. Annotavit Turnebus.

Senex Proteus. Ovid. 11. Met. 221.

Mutabilior Proteo. In vafrum & versipellem competit: aut in eos qui facile vertunt sententiam. Hor. 1. Epist. 1. 90.
Quo teneam vultus mutantem Protea nodo? Idem 2. Serm. 3. 71.
Effugiet tamen hæc sceleratus vincula Proteus. Protea vocat Tergiversantem, & quem Græci vocant δυσθήρατον, id est deprehensu difficilem.

Proteus, Philosophi cujusdam cognomentum fuit, qui de nomine Peregrinus dicebatur. Hic fuit vir gravis atque constans, semperque dicere solitus, Virum sapientem non peccaturum esse, etiamsi peccasse eum dii atque homines ignoraturi forent. V. plura apud Gell. lib. 12. cap. 11. conf. Ammian. 22. 48. Tertull. ad Martyres & Euseb. in Chronic.

Protea, æ. f. Herba palustris. Apul. de Herb. cap. 67.

Prŏthĕōrēma, ătis. n. [προθεώρημα] Prævia consideratio. Mart. Capell. 2. Protheorematum vel elementorum diversitas.

Prothĕsis, is. f. [πρόθεσις] Latine dicitur Præpositum, sive præpositio. Figura est Grammaticis propria, quoties littera quædam vel syllaba apponitur ad principium dictionis: ut Gnata, pro nata: Tetulit, pro tulit. Ex Donato. Al. Prosthesis, q. conf.

Prŏthŏos, i. m. [Πρόθοος] Tenthredonis filius, dux eorum qui ex Magnesia ad Trojam venerunt. Homer. lib. 2. Iliad.

Prothymata, [προθύματα] sunt Quæ ante sacrificium fieri consueve. re. ut est vaporatio ruris; aut id genus primitiæ quæcunque, ut siligo, vel etiam placentulæ, quæ ante sacrificium offerebantur.

Prōthȳme, Adv. ex Græco προθύμως. Plaut. Pseud. 5. 1. 23. Prothyme sumere.

Prothȳmia, æ. f. [προθυμία] Promptitudo, alacritas Latine [illegible] Plaut. Stich. 4. 2. 53.
Vides benignitates hominum perire, & prothymias. [illegible]
Proh dii immortales! quot ego voluptates fero?
Quot risiones, quot jocos, quot suavia,
Saltationes, blanditias, prothymias.

Prōthȳris, idis. f. [προθυρίς] Ancon Vitruv. 4. 6. V. Bald. Lex. [illegible]

Prōthȳrum, i. n. [πρόθυρον] Vestibulum in janua domus, [illegible] vatis ædibus dictum, ut Propylæum de vestibulo urbis, vel templi regiæ. Auctor Vitruv. lib. 6. cap. 10. Item Prothyra, atque [illegible] dicuntur, quæ sunt ante in januis vestibula. Nos autem appe[illegible] Prothyra, quæ Græca dicuntur Diathyra. Prothyrum, [illegible] Diathyrum, *Une barriere de charpenterie devant la porte.* [illegible] ult. corr. quia Dithyrambus, quod ab eadem est origine, [illegible] sipit apud Hor. 4. Carm. 2. 10. conf. Dig. l. 50. t. 16. de V. S. [illegible]

Prōtŏcollum, i. n. [πρωτόκολλον] quasi Prima conglutinatio [illegible] proprie Protocollum, Quod breviter & succincte notatur [illegible] ut extendi deinde, atque absolvi possit. Κόλλα Græce gluten, [illegible] dicitur. Ex Hermolao. V. Salmas. Hist. Aug. p. 703. & Voss. de [illegible] Gramm. 1. 37. & Cangii utrumque Gloss.

Prōtŏcōmium, i. n. [πρωτοκώμιον] Prima coma. Veget. de [illegible] 2. 11.

Prōtŏgĕnes, is. m. [Πρωτογένης] Pictor nobilissimus, cui patria Caunus, gens Rhodiis subjecta. Palmam habet tabularum ejus [illegible] qui est Romæ, dicatus in templo Pacis: quem quum pingeret, [illegible] madidis lupinis vixisse, quoniam simul famem sustineret, & [illegible] sensus nimia dulcedine obstrueret. Huic picturæ quater colorem [illegible] subsidio injuriæ & vetustatis, ut decedente superiore, inferior [illegible] ret. Hæc Plin. & alia multa de Protogene, lib. 35. cap. 10. [illegible] 12. cap. 10. & Gell. 5. 3. V. IALYSUS.

Protogenes, [πρωτογένης] significat Aliquem primi generis, [illegible] genus incipit: ut ostendit Dionysius in principio Historiarum. [illegible] tis sumitur pro Eo, qui se talem confingit. Juven. 3. Sat. 120.
Non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat
Protogenes aliquis, vel Diphilus, aut Hermarchus. [Vide
potius nomen Græcum de medio arreptum, ut reliqua.

Protogenīa, æ. f. [Πρωτογένεια] Nomen filiæ Deucalionis [illegible] Aristarch. in 10. lib. Odysseæ.

Fuit præterea hoc nomine Una ex filiabus Erechthei Atheniensis [illegible] quæ se pro patriæ salute jugulandas præbuerant.

Prōtŏgŏnos, i. m. [πρωτόγονος] Primogenitus, quo nomine [illegible] pheo dictus est Deus, quod ante ipsum nihil sit genitum, sed [illegible] cuncta creat. Gloss. Cyrill. Πρωτόγονος, Primitivus.

Prōtollo, [προτείνω] ĕre. Ultra tollere, Proferre. Plaut. Pseud. [illegible]
Manum si protollet, & pariter proferto manum. [illegible]
Phænom. 5. 6. 8.
Pleiades femoris pariter sub fine sinistri
Perseus protollit.

Protollere, [ἀναβάλλεσθαι] Differre, prolongare. Plaut. Casin. [illegible]
Neque viri vitam sinet in crastinum protolli. Gell. lib. [illegible]
Neque ultra decimum mensem fœtura mulierum protolli posse.
Protollere mortem alicui. Plaut. Cas. 2. 8. 11. Protollo mortem [illegible]

Prōtŏlŏgia, æ. f. [πρωτολογία] Prima locutio, antiloquium.

Prōtŏmartyr, ўris. c. [πρωτομάρτυς] Martyrum primus [illegible] vel Stephanus.

Prōtŏme, es. f. [προτομή] Scalig. Prima æqui portio. [[illegible] aut quid sit nescio. An Protonome, [illegible];

Prōtŏmysta, æ. m. [πρωτομύστης] Mystarum princeps. [illegible] sacerdotes appellantur, qui mysteriis sive initiorum secreta [illegible] administrant. Sidon. 8. Epist. 9.

Prōtŏno, [προβροντάω] āre. Ante tonare. Valer. 4. Argon. [illegible]
Devolat inde furens, nec qua via, curva profectu,
Nec genus ante rogat: sed tali protonat ira,
Incipite ô juvenes, &c.

Prōtŏnŏtārius, i. m. [πρωτονοτάριος] Primus notariorum.

Prōtŏplastes, æ. m. [πρωτοπλάστης] Qui primo fingit. [illegible]

Prōtŏplastus, [πρωτόπλαστος] Primo formatus. Unde & [illegible] toplastus dictus est. Tertull. Exhort. Cast. cap. 2. Alcim. Avit. [illegible]
Corripit primam Orient. Common. 2.
Per pomum, protoplaste, cadis: &c.

Prōtŏpraxia, æ. f. [πρωτοπραξία] i. e. Prima exactio, [illegible] legium ut quis ceteris creditoribus anteponatur. Plin. 10. Epist. [illegible] veni a plerisque proconsulibus concessam eis protopraxian. [illegible] seq.

Prōtŏsĕdeo, ēre. Præsidere. Tertull. de Coron. Mil. cap. [illegible] tosedent & presbyteri coronati.

Prōtŏspathārius, i. m. [Πρωτοσπαθάριος] Primus Spatha[illegible] Protospatarii, Officiarii, ac justitiæ reddendæ præfecti, apud Constantinopolim. Hermanopol. lib. 1. Epit. Luitprandus lib. 3. de Reb. [illegible] Europam gest. cap. 7. V. Cang. Gloss. Lat. & Græc.

Prōtŏstăsia, æ. f. [Πρωτοστασία] ut, Protostasiæ munus, [illegible] C. de munerib. patr. l. 3. de filiisfam. & quemad. pro his par. tenea[illegible] 10. C. l. 1. & toto tit. de Protostasia in C. Theod. Gloss. Cyrill. [illegible] ..., Princeps, Πρωτοστασία, Principatus.

Prōtŏtŏcos, i. f. [πρωτοτόκος] Quæ primum peperit: quod nomen ipsi Hevæ proprium est. At Πρωτότοκος proparox. Primigenus, [illegible] gena, & Primitivus, in Gloss. Cyrill. conf. Said.

Prōtŏtŏmus, i. m. [πρωτότομος] Primæ sectionis.
Primus caulis qui succiditur, vel cyma brassicæ, a prima sectione [illegible] totomus appellatus est, quæ Vere fit: estque ipsorum caulium [illegible] tior, tenuiorque cauliculus. Columel. lib. 10. 369.
Sed jam prototomos tempus decidere caules. Martial. lib. [illegible]
Et faba fabrorum, prototomique rudes. Idem lib. 14. 101.
Prototomis, pudet heu, servio coliculis.

Prōtŏtўpus, i. m. [πρωτότυπος] Primum exemplar: Archetypus alias dicitur. In Gloss. Cyrill. Primitivus, Principalis.

Prōtrăho, xi, ctum, [προέλκω] ĕre. Palam trahere. Liv. [illegible]
Nudi in medium protrahebantur, & simul omnis apparatus supp[illegible] [illegible]

promebatur. conf. Lucret. 5. 1387. Cic. 6. Verr. 24. Hinc in convivium Sextum Cominium protrahi jussit.

Omnia protrahere in lucem. Lucret. lib. 4. 1183.

Caput alicunde protrahere. Propert. lib. 3. 18. 26.

Latitantes protrahere indicio. Ovid. 3. Trist. 4. 72.

In medios aliquem protrahere, Statuere coram omnibus. Virg 2. Æn. 123.

Ad operas mercenarius protrahi. Cic. 1. Philipp. 22. Quisnam damnatus audeat, ut ipse ad operas mercenarias statim protrahatur?

Protrahere ad indicium. Liv. 33. 28.

Verum protrahere alicunde, Elicere. Lucret. lib. 1. 410.

Protrahere, Angere. Valer. lib. 1. cap. 5. 8. de C. Cassio, Ut rapacissimi victoris insolentiam dicti tumore protraheret. [i.e. Eliceret. Subaudi Fortuna.

Protrahere, [ἀναβάλλεσθαι] Differre, prolongare. Ter. And. 2. 1. 15.
Credo impetrabo, ut aliquot saltem nuptiis protrahat dies. Hoc loco Donatus legit Prodat.

Protrahere & differre. Suet. Neron. cap. 32. pr.

Mors lenta protrahatur longa fame. Senec. Herc. fur. 6.

Protractus, a, um. Partic. [ἑλκυσθείς] ut, Ad arma protractus. Sil. lib. 16. 84.

Protracte, Adv. Saresb. 2. 26. Protractius derideri.

Protractio, ōnis. f. Macrob. Somn. Scip. 1. 12. Quæ est prima protractio. De lineis.

Protractus, ûs. m. Apol. Met. lib. 11. Sacerdos in ipso protractu pompæ roseam manu dextra, sistro cohærentem, gestabit coronam. Elmenh. Procinctu. p. 259.

Prōtrādo, ĕre. Apol. Apol.

Protrepticos, a, um. pr. c. Adj. [προτρεπτικός] Instructivus & exhortativus. Symmach. 1. Epist 25. Indulge stilo, ut sæpe prodaris. Certe aliquod didascalicum, seu protrepticum nostro quoque nomini carmen adjudica. conf. Ep. seq.

Protrepticum, vel Protrepticon, i. n. [προτρεπτικόν] Absolute exstat loco tituli in Stat. 5 Silv. 2. Et in Auson. Edyll. 4. Idem Epist. ad Edyll. idem, Libellum instar protreptici luseram. Capitolinus in Gallien. cap. 2. pr. Quæ dixit M. Tullius in Hortensio, quem ad exemplum protreptici scripsit.

Protrimentum, Protritus. V. protero.

Protropi popoli, alio nomine Abellinates, in Apulia non procul a Benevento. Plin. lib. 3. cap. 10.

Prōtrŏpum, i. n. [πρότροπον] Genus potus. Plin. lib. 14. cap. 9. Sed inter hæc genera potuum ponere debeo & protropum. Ita appellatur a quibusdam mustum sponte defluens, ante quam calcentur uvæ.

Protropum vinum, dicitur a Columel. lib. 12. cap. 41. Mustum lixivium Latine. Mustum, inquit, lixivium de lacu statim tollito: hoc autem erit, quod distillaverit ante quam nimium calcetur uva.

Protropi appellatio Græcis ab eo deducta apparet, quod calcaturam & prelum sponte effluendo prævertat: ἀπὸ τοῦ προτρέπειν τὸ πατηθῆναι. quod ipsum ex Plinii verbis clarum est.

Prōtrūdo, si, sum, [προωθέω] ĕre. Porro, sive ultra trudere. Cic. de Fato, 43. Ut igitur, inquit, qui protrusit cylindrum, dedit ei principium motionis, volubilitatem non dedit: sic, &c.

Protrudere aera. Lucret. lib. 4. 247.

Paulatim moles protruditur atque movetur. Lucret. lib. 4. 889.

Protrudere opus, apud Vitruvium, 2. 8. V. arthestrata.

Protrȳgĕtos, i. m. [προτρυγητός] Stella ad dextram Virginis, quam nostri Provindemiam vocitant. Vitruv. 9. 6. Scribitur & προτρυγητήρ, pænult. prod.

Prōtŭbĕro, āre. Solin. cap. 45. de Bucephalo, De fronte ejus quædam exstantium corniculorum minæ protuberabant. Et cap. 46. Poma protuberant.

Protŭmĭdus, a, um. Adj. Apol. de Deo Socrat. pr. de Luna. Seu corniculata, seu dividua, seu protumida, seu plena fit. V. amphicyrtos.

Prōturbo, [ἀπωθέομαι] āre. Porro, sive ultra, & a se, aut Extra turbare, Repellere. Liv. 5. 47. Jamque & alii congregati, telis, missilibusque, saxis proturbare hostes, ruinaque tota prolapsa acies in præceps deferri. Plin. lib. 11. cap. 19. Apes pigras & ignavas proturbant.

Calcibus proturbare. Columel. lib. 6. cap. 37. Nisi ea prius marem cognovit, adhibentem admissarium calcibus proturbat.

Proturbare aliquem. Tacit. 11. Ann. 8.

Hostem eminus missilibus proturbare. Virg. 10. Æn. 801. & 9. Æn. 441.
Quem circum glomerati hostes hinc cominus atque hinc Proturbant.

Ab alto solio proturbat hunc. Valer. 1. Argon. 597.

Proturbare extra tecta. Columel. lib. 9 cap. 15.

Itaque anhelatum proturbat pectore murmur. Sil. 5. 605.

Prōtus, i. m. [Πρῶτος] Illustris cujusdam Phocensis nomen, qui a Gallis benigne acceptus, Massiliam non procul a Rhodani ostio condidit. Plutarch. in Solone. pr. [Sed Primum denotat, nec est proprium nomen.

Prōtūtor, ōris. m. olim distincte malis legere, est Qui nos se ingerit in tutelam, aut pro ipsomet tutore occupato, tuetur. L. 1. §. 1. de eo qui pro tutor l. ult. de tutel. & rat. distrahen. l. 3. §. pen. de contrah. judic. tutel. & multis aliis locis, in P. Hinc

Protutelæ actio, Quæ in Protutorem datur, l. 4. de testam. tutel. l. penult. de tut. & rat. distr. In P. Ulpian. l. 1. D. §. 8.

Prŏtȳpum, i. n. [πρότυπον] Quod in typi vicem formatum est. Plin. lib. 35. cap. 12. Primusque personas tegularum extremis imbricibus imposuit, quæ inter initia protypa vocavit: postea idem ectypa fecit. V. not. Harduin.

Protyrum, i. n. Vinum apud insulam Lesbon. Vitruv. 8. 3. Edit. Juntina habet Protropum q. V.

Prōvĕho, xi, ctum, [ἀναφέρω, ἐπιδίδωμι] ĕre. Producere Plaut. Rud. 3. 6. 25.
Quia pol provexi, avehere non quivi miser. Liv. lib. 22. 20 pr.

Itaque ad Honoscam classe provecti, exscensu a navibus in terram facto, quum urbem vi cepissent, &c. Cic. 7. Verr. 47. Postea quam paulum provecta classis est, & Pachynum quinto die denique appulsa est.

Ultra provehi Virg. 3. Æn. 481.

Ulterius provehere. Propert. lib. 2. 15. 19.

Ratem provehere per freta, immissis Euris. Valer. 4. Argon. 421.

Provehimur pelago vicina Ceraunia juxta. Virg. 3. Æn. 506.

Atque etiam homines agrestes inani spe ad aquas usque Puteolanas provehuntur. Cic. 8. Philip. 2.

Provectusque ante stationes equo. Liv. 23. 47. pr.

Provehere mulis. Plin. lib. 21. cap. 13.

Provehi amore, per translationem. Cic. ad Brut. 15. Sed provehor amore: non enim id propositum est, huic epistolæ, Messalam ut laudem. i. e. Rapior.

Longius in amicitia provecti. V. longus.

Eo usque corruptionis provectus est. Tacit. 2. Ann. 55.

Unde, & quousque jam provecta sit orandi facultas. Quintil. lib. 2. cap. 12.

Provehi longius in scribendo, vel orando, Prodire. Cic. 3. de Fin. 74. Sed jam sentio me esse longius provectum, quam proposita ratio postularet, verum admirabilis compositio disciplinæ, incredibilisque rerum traxit ordo.

Paulo longius oratio mea provecta est. Cic. pro Rosc. Com. 31.

Parvula causa, est satis, a tergo quæ provehat, &c. Lucret. lib. 4. 195.

Vitam in altum provehere. Lucret. lib. 5. 1433.

In majus provehere. Hor. 3 Carm. 4. 66.

Provehi in maledicta. Liv. 35. 48. extr. V. communiter.

Provehere vitam suam in periculum. Cic. pro Milon. 57.

Provehi ad optatos exitus. Cic. 2. Off. 15.

Paulatim per altercationem ad continuas & infestas orationes provecti sunt. Tacit. 4. Hist. 7.

Provecta prudentia usque ad extremum. Cic de Senect. 27.

Provexit orationem meam vestra benignitas. Cic pro Domo, 32. Sed quum me purgatum vobis esse cuperem, tum etiam vestra, in me attenta audiendo, benignitas, provexit orationem meam: sed hoc compensabo brevitate, &c.

Hæc spes, provexit ut &c. Liv. 2. 50.

Sulpicium ab optima causa profectum, &c. longius quam voluit, popularis aura provexit. Cic. de Arusp. Resp. 43.

Ne ultra, quam homini datum est, nostra provehantur. Quintil. in proœm. lib. 6. Successu scil. Sic

Ecquo te tua virtus provexisset? Cic. 13. Philip. 24.

Provehere aliquem ad dignitatem. Plin. 10. Epist. 8.

Ab eo in consulare provectus fastigium. Paterc. 2. 89. 1.

Provehere studiosos. Plin. 8. Epist. 12. pr. Vir est optimus, & inter præcipua sæculi ornamenta numerandus: colit studia, studiosos amat, fovet, provehit.

Prōvĕhens, entis. Partic. [προφέρων] Liv. 40. 14. pr. Illo etiam (pravo forsitan) gaudio provehente, quod, &c.

Provectus, a, um. aliud Partic. [προαχθείς] Cic. de Senect. 55. Ignoscetis autem: nam studio rusticarum rerum provectus sum, & senectus est natura loquacior.

Provectus & deinde ipsus in flumen. Cic. 1. de Divin. 58.

Provectus ætate, vel Provecta ætate homo. Cic. de Senect. 10. Quanquam eum colere cœpi, non admodum grandem natu, sed tamen jam ætate provectum.

Ætate provecta mortuus est. Cic. 1. Tusc. 94.

Longius provectus ætate. Cic. de Clar. Orat. 129.

Non erat provecta. Tacit. 13. Ann. 20.

Senectus provecta. Tacit. 1. Ann. 4

Compar. Provectior senectute. Arnob. 6.

Nestore provectior. Auson Epigr. 19.

Provectio, ōnis. f. Lactant 5. 11. Provectio dignitatis.

Provectus, ûs. m. Sidon 4. Epist. 4. Provectu ætatis. conf. Cassiodor. 1. Epist. 24. Dictys Cret. de Bell. Troj. 6. 11. Insulamque provectu frugum redundaturam. Sed al. Proventu rectius.

Provectibilis, e. Adj. Fulgent. de Cont. Virg. Ingenio natum est provectibile.

Prōvĕnio, vēni, ventum, [προέρχομαι] īre. Porro venire. Plaut. Pseud. 1. 5. 155. — nam qui in scenam provenit
Novo modo, novum aliquid inventum afferre addecet.

Provenire, [φύεσθαι] Produci, nasci. Plin. lib. 9. cap. 105. Neque aliud ibi animal provenit.

Proveniebant oratores novi, stulti, &c. Cic. de Senect. 20. Ex Nævio. Alii aliter legunt. conf. proventus.

Provenire, [εὐθηνεῖν] Crescere, fructificare. Plaut. Truc. 2. 6. 35.
Quom tu recte provenisti, quomque es aucta liberis. Gratulor.

Ut ex studiis gaudium, sic studia hilaritate proveniunt. Plin. 8. Epist. 19. i. e. Contingunt. Ovid. 1. Trist. 1. 39.
Carmina proveniunt animo deducta sereno.

Provenire, Contingere. Plaut. Men. 5. 5. 61. Nimis proventum est nequiter. i. e. Pessime jam cadit. Cic. 1. de Fin. 47. Nec quid eventurum sit provident.

Annus fecundior provenit. Ovid. 4. Fast. 672. Idem 1. Amor. 5. 26.
Proveniant medii sic mihi sæpe dies.

Absolute, pro Succedere usurpatur. Tacit. 2. Hist. 16. 2. Inani auxilio, etiamsi provenisset. conf. 3. 41. extr.

Ipsi etiam homines Bene aut nequiter provenire dicebantur, quibus res, vel pulchre, vel secus succederent. Cujus formulæ plurima exempla apud Plautum. V. Truc. 2. 4. 33. Rud. 3. 5. 57. & Stich. 2. 3. 72. conf. item Columel. lib. 4. cap. 29. V. paulo supra.

Proveniens, entis. Partic. Ovid. in Nuce, 10. Fructus proveniens.

Proventus, a, um. Partic. Macrob. 7. Saturn. cap 12. extr. Idem ex asperatione oris proventa suavitas excluditur. [Al. Præventa rectius. Malim & Exasperatione, ὑφ' ἕν.

Proventus, ûs. m. [πρόοδος, πρόσοδος] Ortus, vel Reditus non tantum bonarum, sed etiam malarum rerum. V. Non. 12. 12. Plautus. Calamitatum & miseriarum tot proventus.

Cuniculorum proventus, Fecunditas. Plin. lib. 8. cap. 55. Certum est Balearicos, adversus proventum eorum, auxilium militare a Divo Augusto petisse. De cuniculis loquitur.

Lactis proventus. Plin. lib. 20. cap. 12. conf. Virg. 2. Georg. 518.

Poetarum proventus. Plin. Epist. 13. lib. 1.

Scelerum novorum proventus. Lucan. 2. 61.

Proventus dapsilis. V. daps.

Trifertus proventus. Plin. lib. 15. cap. 18.

Onerare sulcos provento. Virg. 2. Georg. 518.

Proventus, pro Successu. Cæs. 2. Bell Civil. 38. Multum ad hanc rem adjuvat adolescentia, magnitudo animi, superioris temporis proventus, fiducia rei bene gerendæ.

Proventus felicitatis, Valer. Max. lib. 5. cap. 10. de Æmilio Paulo, Quum in

Digitized by Google

in maximo proventu felicitatis vestræ, Quirites, timerem, nequid mali fortuna moliretur, &c.
Favet enim Rufino Æmilianus, & proventum cupit. Apul. Apol. p. 335. Elmenh. [i. e. Bene provenire ei. Hic enim non est substantivum, sed neutrum Partic. ut Conventum cupere &c. V. CUPIO.

PROVENTO, are. frequentat. Næv. apud Cic. de Senect. 20.
Proventabant oratores novi, stulti, adolescentuli. Al. Proveniebant.

PRŎVERBIUM, i. n. [παροιμία] dicitur quasi Commune omnium verbum: est enim sententia quæ in ore omnium versatur.
Dictum quasi, Quod est pro verbo, i. e. loco verbi, Intelligendo Verbum, quod in ore est omnibus. H. St. Gloss. Lat. Gr. Proverbium, Προοίμιον. & Proverbium, Ἐπίρρημα, παροιμία Miror nisi pr. loco παροιμία scribendum. Gloss. Cyrill. Παροιμία, Proverbium, Adagio. Porro ἐπίρρημα potius Adverbium est Eædem Gloss. Ἐπίρρημα, Adverbium. Sed fortassis etiam pro Adagione usurparunt.
Proverbii loco. Cic. 13. Philipp. 27. Illud tamen verum, quod in hoc Planco proverbii loco dici solet, perire eum non posse, nisi ei crura fracta essent.
Opportune aptata proverbia. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Cessit in proverbium. V. CEDO.
Contritum vetustate proverbium. V. CONTERO.
Est in proverbio. Cic. 4. Acad. 57. Videsne ut in proverbio sit, ovorum eum inter se similitudo?
Quod est Græcis hominibus in proverbio. Cic. 3. Verr. 53.
Tangunt eum proverbia. Ovid. 5. Fast. 489.
Tritum sermone proverbium. Cic. 1. Offic. 33.
Venit in proverbium. Liv. 40. 46.
Venit in consuetudinem proverbii. Cic. 2. de Offic. 55.
Versari in communi proverbio. Cic. 3. Verr. 121.
Vertere in ludicrum proverbii. V. LUDICRUS.
Veteri proverbio. [κατὰ τὴν παροιμίαν] Cic. de Senect. 32. Pares enim cum paribus, veteri proverbio, facillime congregantur.

PROVERBIĀLIS, e. Adj. [παροιμιακός] ut, Versus proverbialis. Gell. 2. 22.

PROVERBIALĬTER, Adv. [παροιμιακῶς Gl. Gr. L.] Ammian. 29. 17. Proverbialiter dici solet.

PRŎVERSUS, a, um. Adj. Varro 6. de L. L. 5. Apud Plautum,
Ut transversus, non proversus cedit, quasi cancer solet. Dicitur ab eo, qui in id quod est versus; & ideo qui exit in vestibulum, quod est ante domum, Prodire & Procedere dicitur. Quod quum leno non faceret, sed secundum parietem transversus iret, dixit: Ut transversus cedit, quasi cancer: non proversus, ut homo. Hæc Varro. Sic
Proversum fulgur apud Festum. unde & Prorsus. q. V.

PRŌVĬDEO, vidi, vīsum, [προορᾶν, προμηθεῖσθαι] ēre. Ante vel a longe, & futurum aliquid videre, antequam sit factum. Cic. 2. de Divin. 15. Medicus morbum ingravescentem ratione providet, insidias imperator, tempestates gubernator: & tamen ipsi sæpe falluntur, qui nihil sine certa ratione opinantur. Idem 5. Tusc. 66. Quod & præterita teneat, & futura provideat.
Video & Provideo. Cic. pro Muren. 4. Est boni Consulis, non solum videre quid agatur, verum etiam providere quid futurum sit.
Providere in posterum. Cic. 3. de Legib. 44.
In posterum quam longissime providere. Cic. 7. Philip. 19.
Providere exitus. Cic. 6. Fam. 4.
Providere aliquem. Plaut. Asin. 2. 4. 43.
—ehem, optime: quemadmodum tu advenisti?
Non hercle te provideram, quæso ne vitio vortas. I. e. Animadverteram. Sic Hor. 1. Epist. 7. 69.
Quod non mane domum venisset; denique quod non
Providisset eum.
Providere tempus. Plin. Epist. Quod quidem semper, quasi provideret hoc tempus, sedulo facit.
Animo providere. Cæs. 7. Bell. Gall. 30. Plusque animo providere & præsentire existimabatur, quod, &c.
Conjectura aliquid providere. Cic. 1. Att. 1.
Celeritas in conficiendo, consilium in providendo. Cic. pro Lege Manil. 29.
Providere, [προφυλάττεσθαι] Cavere. Ter. And. 1. 3. 4.
Quæ si non astu providentur, me, aut herum pessumdabunt. Idem Heaut. 1. 1. 63.
Ætate me putavit & benevolentia
Plus scire & providere, quam se ipsum sibi.
Verr. 126.
Ante occupatur animus ab iracundia, quam providere ratio potuit, ne occuparetur. Cic. 1. Q. frat. 1. 31.
Fortuitos casus nullum humanum consilium providere potest. Ulpian. in l. 2. §. si eo. D. de administr. rei. ad Remp. pertinent.
Nisi providisses, tibi ipsi tum pereundum fuisset. Cic. 3. Verr. 157.
Providere & Præcavere. Cic. pro Planc. 53.
Quum videtur præcaveri potuisse, si provisum esset. Cic. 3. Tusc. 52.
Actum est de te, nisi provides. Cic. 9. Fam. 18.
Providere ne. Cic. 1. Tusc. 78. Sed, ne accidat, providebo. Plin. 4. Ep. 26. extr.
Quicquid provideri potest provide, ne, &c. Cic. 5. Att. 11.
Omnibus rebus cura & provide, ne, &c. Cic. 11. Att. 3.
Jam socii ne spoliarentur, fide ac officiis providerunt. Cic. 7.
Quid in quaque parte provideri opus esset, &c. Cæs. 3. Bell. Gall. 22.
Providere animo saluti alicujus. Cic. 3. in Catil. 4.
Providere sibi ex injuria alterius. Cic. 3. Verr. 85.
Providere consilio. Cic. 10. Fam. 4. Quantum viribus eniti, consilio providere, auctoritate movere potuero.
Cetera, quæ consilio provideri poterunt, cavebuntur. Cic. 10. Att. 18.
Consulere omnibus, mederi incommodis hominum, providere saluti. Cic. 1. Q. frat. 1.
Ex aliorum eventibus, rationibus suis providere. Auctor ad Heren. lib. 4. 14.
Providere alicui contra aliquem. Cic. pro Cœl. 22.
Huic loco, per deos immortales, Judices, consulite & providete. Cic. 2. Verr. 43.
Publica providere. Cic. Anteq. iret in exsil. 9. I. e. Communi saluti consulere. [vel Communi consilio.
Magnopere providendum. V. MAGNOP.
Sane multum in eo Reip. provisum est. Cic. 7. Att. 14.
A me ita præcautum & provisum est. Cic. 2. Att. 1.
Providere rebus necessariis, Res necessarias comparare. Cic. Satis jam omnibus, quæ necessaria erant, provisum putabant.
Providere rei frumentariæ. Cæs. 5. Bell. Gall. 8.
Providere rem frumentariam. Cæs. 6. Bell. Gall. 9. Quod vulgo dicunt Provisionem facere.
Providere auxilium, id est Remedium. Celsus in præfat. Quod auxilium medicus opportune providit. H. St.
Providere in hiemes pabulum. Plin. lib. 8 cap. 38.
Providere auctorem indoctrium. Columel. lib. 6 cap. 27.
Provisum hoc legibus. I. e. Cautum. Plin. 3. Epist. 9.
Provisum a diis immortalibus. Cic. 2. de Nat. Deor. 133.
Provisum est rationibus multis ne noceri possit Verri. Cic. 2. Verr. 27. Ter. Phorm. 5. 2. 14.
Provisum est ne in præsentia hæc hinc abeat.
Apud Terentium Provideo dicitur etiam pro Prævideo, προορῶ. Livius Jam provideo animo, quicquid progradior, In vastiorem me altitudinem mergi. i. e. Prænosco. H. St.
Providere, Movere, ferre Pacuvius Teucro, aut me occide, illa hinc sine usquam provideam gradum. Non. 2. 656.

PROVĬDENS, [προμηθής] tior, issimus. Adj. ex Partic. Prudens, qui prævidet futura & cavet. Cic. 6. Fam. 6. Homo valde est acutus & multum providens.
Compar. Providentius ad. Cic. 3. Fam. 1. Id enim mihi, & ad brevitatem est aptius, & ad reliquas res providentius.
Superl. Plin. 4. Epist 17. Quod dum recordor, intelligo mihi laborandum, ex qua parte videar hanc de me fiduciam providentissimi viri destituisse.
Providentissimus Imperator. Plin. 8. Epist. 17. pr. Inscript. apud Gruter. p. 258. n. 6. PROVIDENTISSIMO IMP. CAES. MARC. ANTONIN. VERO INVIC. AVG.
Providentissimus quisque. Tacit. 1. Hist. 85. 6.

PROVĪSUS, a, um. Partic. [προνοηθείς] Hor. in Arte Poet. 311.
Verbaque provisam rem non invita sequentur. Columel. lib. 9. cap. 8.
Paratus, & provisus. Plin. 1. Epist. 14.
Frugis provisæ copia in annum. Hor. 1. Epist. 19. 109.
Frumentum provisum. Cæs. 1. de Bell. Civil. 49. pr. Multum erat frumentum, provisum, & convectum superioribus temporibus.
Ratio explorata & provisa. Cic 3. Verr. 15.
Cui vivendi via considerata atque provisa est. Cic in Parad. 5.
Provisa fiunt leviora. Cic. 3. Tusc. 31. conf. PRÆVISUS.

PROVĪSIO, ōnis. f. [πρόνοια] Cic. 3. Tusc 30. Tamen quoniam multum potest provisio animi & præparatio ad minuendum dolorem, sint semper omnia homini humana meditata. Idem in Orat. 189. Vitiosum genus, & longa animi provisione fugiendum.
Cautio & provisio. Cic. de Amicit. 50.
Posteri temporis provisio. Cic. in Partit. 60.
Plural. Eumen. Rhet. de Restaur. Schol. cap. 5. Summis gubernandæ reipublicæ provisionibus.

PROVĪSUS, ûs. m. [πρόνοια] Tacit. 2. Hist. 5. Dispositu provisuque civilium rerum peritus.
Provisu periculi. Tacit. 1. Ann. 27. 3.
Nullo rei frumentariæ provisu. Tacit. 15. Ann. 8. 2.
Provisu Deûm. I. e. Providentia. Tacit. 12. Ann. 6. 3.

PROVĪSOR, ōris. m. [προνοητής] Hor. in Arte Poet. 164.
Utilium tardus provisor, prodigus æris. De juvene. Inscript. Vet. apud Gruter. p. 459. n. 1. ORDINIS PROVISORI.

PROVIDENTER, Adv. [προνοητικῶς] tius, issime Sallust. Jugurth. cap. 90. Cibum satis providenter exornare. conf. Plin. Paneg. 1. 2. & Lactant. 3. 17.
Providenter efficere. Ulpian. l. 1. D. de tign. junct. Quod providenter lex effecit, ne vel ædificia, &c.
Superl. Cic. 3. de Nat. Deor. 95. Quæ de providentia deorum ab illis sanctissime & providentissime constituta est.

PROVIDENTIA, æ. f. [πρόνοια, προμήθεια, πρόγνωσις, προνοητικόν] Prudentia providendi futura. Cic. in Hortens. Id enim sapientis est, providere: ex quo sapientia appellata est providentia. Idem 2. de Invent. 160. Providentia, est per quam futurum aliquid videtur, ante quam factum sit.
Segnis providentia. Paterc. lib. 2. 120. Nec temerario consilio, nec segni providentia usi, speculatique opportunitatem, ferro sibi ad suos peperere reditum.
Neque ferendi neque declinandi providentia est. Tacit. 4. Hist. 29. 3. conf. Idem 13. Ann. 3. 1.
Providentia, qua cogitationes in longinqua præmittimus, maximum bonum conditionis humanæ. Sen. Epist. 5.
Providentia, pro Deo. Quintil. de Cicerone, lib. 10. cap. 1. Dono quodam providentiæ genitus, in quo totas vires suas eloquentia experiretur. conf. PRONŒA.
Materiæ rerum ex qua & in qua omnia sint, fictrix & moderatrix divina providentia. Cic. 3. de Nat. Deor. 92.
Mundus divina providentia constitutus. Cic de Univers. 8.
Nullam terras despicere providentiam testes. Quintil. in proœm. lib. 6.
Providentia, quæ πρόνοια Græce dicitur, hæc potissimum providet, & in his maxime est occupata, primum, ut, &c. Cic. 2. de Nat. Deor. 58.
Deorum providentia mundum administrari. Cic. 1. de Divin. 117.
Regaturne providentia mundus. Quintil. lib. 5. cap. 7.
Providentia, Passive. Pomponius in l. Quintus Mucius. In fine. D. de annuis leg. & fideic. Et magis enim est, ut providentia filiorum suorum hoc fecisse videatur. [i. e. Ut filiis provideret.

PROVĬDUS, a, um. Adj. [προνοητικός] Providens, Diligens, solers. Plin. Jun. Sed dispice, ne sit parum providum, sperare ex aliis, quod tu ipse non præstes.
Cautus & Providus. Cic. pro Rosc. Amer. 117. Itaque nunc illi homines honestissimi propter istius insidias parum putantur cauti providique fuisse.

Providus & Solers. Cic. 2. de Nat. Deor. 128. Atque ut intelligamus nihil horum esse fortuitum, & hæc omnia esse opera providæ solertisque naturæ: quæ multiplices fetus procreant, ut sues, ut canes; iis mammarum data est multitudo.
Animus providus. Stat. 6. Theb. 746.
Rerum vestrarum providus. Tacit. 4. Ann. 38.
Multorum providus. Hor. 1. Epist. 2. 19. de Ulysse.
Actor providus. Stat. 10. Theb. 323.
Augur. Ovid. 12. Met. 18.
Auspex. Hor. 3. Carm. 27. 8.
Cura. Ovid. 2. Fast. 60.
Homo animal providum, sagax, &c. Cic. 1. de Legib. 22.
Labor. Sil. lib. 7. 65.
Mens. Hor. 3. Carm. 5. 13.
Mens provida rerum futurarum. Cic. 2. de Divin. 117.
Natura consultrix & provida. Cic. 2. de Nat. Deor. 58.
Orator prudens & providus. Cic. in Partit. 15.
Virtus provida. Claud. in Eutrop. 402.

Provide, Adv. [προνοητικῶς] Diligenter. Plin. lib. 10. cap. 33. Jam publicuer quidem omnium est, tabulata ramorum, sustinendo nido, provide eligere.

Proviso, si, sum, [πρόσω τὸ ἰδεῖν ἔρχομαι] ere. Ex Pro & Viso. duo significat, inquit Donatus: Procedere, & Videre. Ter. Eun. 3. 2. 4. Huc proviso, ut, ubi tempus siet, deducam. Idem Adelph. 5. 6. 1. conf. Plaut. Men. 5. 2. 4.
Provisi, Præteritum. Hor. 1. Epist. 7. 69.
— denique quod non
Provisisset eum. Mendose in nonnullis libris legitur Prævidisset, ut docet Lambinus, & vere.
Provisere aliquem. i. e. Spectare num veniat. Plaut. Stich. 5. 1. pr.
More hoc fit; atque stulte, mea sententia:
Si quem hominem exspectant, eum solent provisere,
Qui hercle illa causa nihil ocius venit:
Idem ego nunc facio, qui proviso Sagarinum,
Qui nihil ocius venit tamen hac gratia.

Provincia, æ. f. [ἐπαρχία] dici videtur quod procul vincatur. Proprie enim Provinciæ dictæ sunt Regiones longe ab Italia bello acquisitæ, quod eas Romanus populus provicerit, id est ante vicerit, inquit Festus. Prima omnium provincia Sicilia est appellata, sicut docet Cicero 4. Verr. 2. Primum quod omnium nationum exterarum princeps Sicilia se ad amicitiam fidemque Pop. Rom. applicuit, id quod ornamentum imperii est, provincia est appellata. Et provinciarum aliæ erant Consulares, aliæ Prætoriæ. Redigere autem regionem in provinciæ formam, nihil aliud est quam Regionem subjicere imperio Romano, & ad eam gubernandam mittere præsidem.
Provincia. Exponemus quot omnino in ditione populi Rom. Provinciæ fuerint, & a quibus, quove anno, captæ: tum, quæ Consulares, quæque Prætoriæ. Quo anno M. Cicero Ciliciam pro consule administravit, qui fuit ab urbe condita DCCIII. M. Marcello, Ser. Sulpicio coss. provinciæ XV fuerunt in ditione populi Rom. Sardinia, Corsica, Sicilia, duæ Hispaniæ, citerior, ulterior; Asia, Ætolia, Macedonia, Illyricum, Dalmatia, Africa, Achaja, Galliæ duæ, cisalpina, transalpina; Cilicia, Bithynia, Pontus, Creta, Syria, Cyprus. Quibus ex omnibus provinciis vectigal capiebat annuum resp. ut a Plutarcho traditum est, octogies quinquies decies centena millia.
Sardiniam cepit, inter primum & secundum Punicum bellum, consul T. Manlius Torquatus: de qua triumphavit: eaque primis, anno urbis DXVIII, provincia populi Rom. facta est, missis ad eam componendam X legatis: quod in faciendis Provinciis servatum est. Corsicam vicit, ac provinciam fecit C. Papirius Maso consul, &, a senatu triumpho non impetrato, ipse de sua sententia in monte Albano primus triumphavit, anno DXXII. & hanc una cum Sardinia semper unus rexit magistratus Romanus. Siciliam primus vicit, magnaque ex parte provinciam fecit Q. Catulus primo Punico bello. Post aliquot annos, captis Syracusis, universam in provinciæ formam redegit M. Marcellus bello Punico secundo, aut certe, qui ei (in Provincia) successit, M. Lævinus; nam de Marcello Vellejus (2. 38.) tradit. Debellatum vero in Sicilia a Lævino potius Prætore, quam a Marcello consule, & Cic. in Verrem, & Liv. (26. 40. & 27. 5. ubi tamen cos. recte dicitur) significant. Marcellus quidem, secutus exemplum Papirii Masonis, in Albano monte triumphum egit, Urbemque ovans est ingressus. Hispaniæ tum a Scipione Africano majore, secundo Punico bello, tum, aliquot post annis, (U. C. 557.) M. Catonis Censorii virtute, multis victoriis domitæ: (Liv. 34. 21.) & in eas magistratus Romani modo pro Consulibus, modo pro Prætoribus ierunt; variæ tamen possessæ, &, ut ait Vellejus, (2. 38.) sæpe partibus amissæ, certa ac stabilis esse populi Rom. possessio, stipendiumque pendere, non prius quam Augusto principe, cœperunt. Asiam cis Taurum montem bello Antiochino L. Scipio, Majoris Africani frater, profectus in eam Consul, ad imperium adjunxit, annoque post consulatum proximo triumphavit, ab urbe condita DLXIIII. Post eam possedere beneficio senatus populique Rom. reges Attali, donec M. Perpenna consul Aristonicum, qui eam, Attalo rege mortuo, occupaverat, devicit, ac cepit. Eam tamen in provinciæ formam non Perpenna, sed, qui ei successit, M'. Aquilius consul redegit: qui etiam de Aristonico triumphavit, anno DCXXIIII. Ætoliam M. Fulvius Nobilior subegit; bellum gerere cœpit Consul, Proconsul confecit, & triumphavit biennio post, anno urbis DLXVI. Macedoniam XL diebus devicit consul iterum L. Æmilius Paulus, anno DXXXVI, neque tamen provinciam fecit, sed de sententia X legatorum, quos ad componendam Macedoniam atque Illyricum Senatus de more misit, Macedonas omnes liberos esse jussit; &, ut suis legibus viverent, suas urbes, & agros haberent, magistratus annuos crearent, permisit; veteris etiam stipendii, quod regibus pependerant, dimidia parte relevavit: anno proximo, Perse rege inter captivos Romam ducto, triumphavit; provinciam vero Macedoniam fecit anno urbis DCVII. Q. Metellus, is, qui ex ea Pro prætore triumphavit, & Macedonici cognomen est adeptus. Hanc provinciam postea cum Achaja conjunxit, eque duabus unam fecit, rogatione perlata, P. Clodius tribunus pl. & utramque L. Pisoni, quasi præmium, quod in Cicerone ejiciendo consensisset, dedit administrandam. Illyricum, & Dalmatiam eodem anno, quo Macedoniam Paulus, L. Anicius Prætor debellavit, & unam provinciam fecit, triumphavitque, post Paulum aliquot diebus, rege Illyriorum Gentio cum fratre, conjuge, & liberis ante currum ducto. Carthaginem, & Numantiam, (*vel potius* Corinthum, *ut leges Græv. Antiq. tom.* 8.) illam Africæ, hanc Achajæ caput, exciderunt eodem anno, & triumpharunt, Scipio Æmilianus, & L. Mummius; tulitque Inde Scipio cognomen Africani, Mummius Achaici; factæ sunt provinciæ duæ Africa, & Achaja. Africam autem intelligo regionem universam, quam Carthaginienses possederent. Nam Numidia, & ipsa pars Africæ, Masinissæ regnum fuit, Syphace superato; paruitque regibus, & a C. Cæsare demum, post Scipionem, & Jubam Mauritaniæ regem, devictos, in formam provinciæ redacta. Mauritaniam vero, & ipsam in Africa, multis post annis Caligula Imperator in duas provincias divisit. Galliam cisalpinam puto provinciam esse factam eo tempore, quum M. Marcellus, is, qui Consul quinquies fuit, primusque Annibalem acie vicit, Viridomarum Gallorum regem singulari certamine occidit, deque Gallis Insubribus triumphavit, anno DXXXI. Patet enim provinciam esse factam, quia coloniæ plures annis sequentibus eo deductæ. Transalpinam vero Galliam, quæ Narbonensis quoque dicta est, Q. Fabius, L. Pauli nepos, devictis Allobrogibus, unde cognomen (Allobrogici) sumpsit, in provinciæ formam redegit, anno DCXXXII. Ciliciam perdomuit P. Servilius Pro consule; qui, quod Isauron, Ciliciæ arcem, evertit, Isauricus est dictus; triumphavitque anno DCLXXIX. ex eo tempore Cilicia provincia fuit. Bithyniam populo Rom. Rex Nicomedes, ut antea Rex Attalus Asiam, testamento reliquit: eaque simul cum Ponto, in quo Mithridates regnavit, una provincia fuit, Bithyniæque nomine appellata. Utramque vero provinciam fecit, Mithridate victo, Pompejus Magnus Pro consule, triumphavitque anno DCXCII. Ejusdem Pompeji lex a Plin. in epistolis (lib. 10. 113. seq.) memoratur, Bithynis, & Ponticis data: Ne quis annis xxx minor Magistratum caperet, neve in Senatu esset; qui vero Magistratum cepisset, ei liceret in Senatu esse: ne Decuriones, in curiam a Censoribus lecti, pecuniam pro introitu darent: item, ut Senatores certis de causis a Censoribus ordine moverentur: ut Bithynicis civitatibus adscribere sibi, quos vellent, cives liceret, dum ne civitatis essent alienæ, sed harum quinque civitatum, quæ essent in Bithynia; atque hæc a Pompejo sunt ad exemplum Romanæ civitatis instituta. Cretam debellavit Q. Metellus Pro consule, & triumphavit anno DCXCI. Creticusque postea nominatus. Syria, Pompeji Magni singulari virtute, ultimo bello Mithridatico victa, leges accepit, provinciarumque populi Rom. numerum auxit. Triumphavit, ex ea Pompejus pro consule, item ex Asia, Ponto, Armenia, Paphlagonia, Cappadocia, Cilicia, Scythis, Judæis, Albanis, Iberia, Creta, Basternis, præterea de regibus Mithridate, & Tigrane, anno DCXCII. Cyprus ultima, stante Repub. in provinciæ formam redacta, misso in eam M. Catone Quæstore cum jure Prætorio, lege P. Clodii Tribuni pleb. Pisone & Gabinio coss. anno DCXCV. sed primum ea simul cum Cilicia, tanquam una provincia, S. C. tradita est P. Lentulo Pro consule. Quod illa verba Ciceronis in epistola ad Lentulum (1. Fam. 7. 9.) significant: Te posse perspicere, qui Ciliciam, Cyprumque teneas, quid efficere, & quid consequi possis. Postea Quæstores in eam missi, quod ab eodem Cicerone didicimus; qui ad C. Sextilium Rufum in quadam epistola (13. 48) ita scribit: Tuæ laudi conducere arbitror, quum primus in eam insulam Quæstor veneris, ea instituere, quæ sequantur alii.
Tertia pars superest, quæ Provinciæ Consulares, quæve Prætoriæ dicerentur. Ne quis erret, neutrum perpetuum fuit. Non enim hæc, vel illa provincia semper aut Consularis, aut Prætoria, sed ita nomen mutabat, ut varie, modo a Consularibus, modo a Prætoriis administraretur. Quam potestatem Senatus habebat, ut, quos vellet, in quas vellet mitteret, administratione annua: quod lege Sempronia C. Gracchi Tribuni pleb. sancitum erat. Cæsari tamen Galliæ in quinquennium contra legem Gracchi, & lege Vatinia tribunicia, & S. C. mandatæ sunt, posteaque in alterum quinquennium lege Trebonia, item tribunicia, Pompejo Magno & Crasso II coss. confirmatæ. Qua de re sic ad Lentulum Cic. 1. Fam. 7. Stipendium Cæsari decretum; &, ne lege Sempronia succederetur, facile perfectum est. Decerni autem solitas lege Gracchi, non a populo, sed a Senatu provincias, idem in oratione pro Domo, 24. in P. Clodium invehens, plane demonstrat. Itane vero? inquit, tu Provincias Consulares, quas C. Gracchus, qui unus maxime popularis fuit, non modo non abstulit ab Senatu, sed etiam, ut necesse esset quotannis constitui per Senatum, lege sanxit, eas lege Sempronia per Senatum decretas, rescidisti? extra ordinem, sine sorte, nominatim dedisti, non Consulibus, sed Reip. pestibus? Erat igitur eadem provincia, ex voluntate Senatus, modo Consularis, modo Prætoria. Itaque Macedoniam (ut hæc exempli caussa nominetur) Cn. Dolabella, C. Curio, M. Lucullus, L. Torquatus, C. Antonius, omnes Consulares administrarunt: tum C. Octavius Prætorius, pater Augusti naturalis: rursus consularis L. Piso, &, Pisone revocato, Q. Ancharius Prætorius. idemque patet in ceteris. Quo autem anno S. C. illud Cœlius in epistola sua ad Ciceronem (8. Fam. 8.) misit; in quo S. C. hæc sunt; Senatui placere, in Ciliciam provinciam, inque octo reliquas Prætorios mitti: regebantur octo provinciæ, quæ in eo S. C. Prætoriæ vocantur, a magistratibus octo Prætoriis, Cypro excepta, quam Quæstor, ut proxime ostendi, cum jure, ut opinor Prætorio, administrabat: quia lege Clodia missum esse in eam M. Catonem cum jure Prætorio, adjecto etiam Quæstore, Vellejus (2. 45.) prodidit. Propterea, Cyprum inter Prætorias esse memoratam, facile credo. Reliquæ septem fuere, Sicilia, Sardinia, Asia, Macedonia, Bithynia, Creta, Africa, & cum Sardinia Corsicam simul fuisse, cum Bithynia Pontum, paulo ante dictum est. Sed quæratur fortasse, quot fuerint, & quæ fuerint, & a quibus administratæ eo anno provinciæ Consulares. Septem fuerunt hæ: duæ Galliæ, Illyricum & Dalmatia, quas unus C. Cæsar tres regebat; duæ Hispaniæ, quas Cn. Pompejus per legatos absens administrabat; Syria, cui M. Bibulus, Cilicia, cui M. Cicero præerat. Ita fuerunt hoc anno XV Provinciæ, Consulares VII, Prætoriæ VIII. & in unam Consularem Ciliciam, in Prætorias autem omnes eo S. C. successores mitti placere, decretum est. Neque vero miretur quisquam, si Ætoliam, Græciam, Achajam, Thessaliam, Bœotiam, Pamphyliam, Phrygiam, Lycaoniam, Lydiam, Ioniam, Cariam, Mysiam, Gallogræciam sive Galatiam, Pisidiam, Lyciam, Cappadociam, Armeniam non nominaverim. Nam Ætolia Græciæ pars fuit;

Digitized by Google

fuit: Græcia vero cum Achaja, Thessalia, Bœotia ad Jurisdictionem Macedoniæ pertinuit; omnesque simul ab uno regebantur. Id servatum est post consulatum Pisonis & Gabinii: nam eo anno legem tulit P. Clodius, ut omnes illæ provinciæ ab eo, qui Macedoniæ præesset, regerentur. Non enim tulit, ut a Pisone nominatim regerentur, (nam fuisset privilegium, non lex) sed, ut ab eo, cui Macedonia daretur. Is autem fuit eo anno L. Piso, cujus caussa lata lex est. Pamphyliam vero, Phrygiam, Lycaoniam, qui Ciliciam, idem administrabat. At Lydiæ, Ioniæ, Cariæ, Mysiæ, etiam Phrygiæ parti, præerat idem, qui Asiæ. Nec mirum est, Phrygiam in duas Jurisdictiones dispertitam fuisse, ut una pars Ciliciæ, altera tribueretur Asiæ. Nam etiam ipsius Asiæ tres diœceses ad Ciliciam attinuisse, Cicero ipse (13. Fam. 67. conf. 3. 8 & 5. Att. 21.) aliique prodiderunt. Galatiam regebat Dejotarus Rex, socius fidelissimus populi Rom. Pisidæ, & Lycii inter socios erant, suisque legibus, sine magistratu Romano, utebantur. Itaque Cicero eas gentes appellat auxilia, quod nomen de sociis usurpari solitum est, in epistola ad Atticum 6. 5. Exercitum, inquit, infirmum habebam, auxilia sane bona, sed ea Galatarum, Pisidarum, Lyciorum: hæc enim sunt nostra robora. Cappadociæ Rex erat Ariobarzanes, ipse quoque socius populi Rom. Nam Pompejus reges multos, a Mithridate pulsos, in regnum restituit, & fœdera ac societate Reip. obstrinxit: Armeniam Tigrani regi, qui Mithridatem armis juverat, venia data, concessit: nationes quasdam provincias fecit populi Rom. aliis, ut sui juris essent, suisque legibus viverent, permisit. Hæc est Romanæ ditionis ab Hispania ulteriore, extrema ad Occidentem Provincia, ad Euphratem, qui terminus ad Orientem imperii fuit, descriptio quædam, breviter a nobis informata. Nec enim vagari longius licuit in ea tractatione, quæ nostri argumenti propria non est: quæ tamen disjuncta non videtur, & afferre potest legentibus utilitatem cum jucunditate, hæc attigimus.

In Provincias ibant vel Consulares cum duodecim fascibus, vel Prætorii cum sex, totidem utrique, quot in Urbe habebant. Interdum etiam Prætorios cum jure Consulari, & duodecim fascibus, Senatus in provincias mittebat, ut Q. Ciceronem in Asiam, de quo Suet. in Octav. Cæs. cap. 3. Exstant, inquit, Ciceronis epistolæ, quibus Quintum fratrem, parum secunda fama Proconsulatum Asiæ administrantem, hortatur, & monet, imitetur in promerendis sociis vicinum suum Octavium. Proconsulatum vocat hominis Prætorii administrationem. Eadem ratione titulus est, Q. Metello Celeri Procos. in duabus epistolis, quæ lib. 5. Fam. primæ leguntur: qui tamen Consulatum non gesserat, sed ex Prætura in Galliam cisalpinam profectus erat. Et in oratione pro Flacco notavimus hæc. Quum provinciam Asiam Proconsulari imperio obtineres: quum tamen Prætorio de homine loquatur. Primis temporibus, quum provinciæ tuendæ armis essent, & in discrimine versarentur, exibant in eas, inito statim magistratu, Consules, & Prætores; vel ut quæque cuique sorte obtigerat, vel etiam quandoque Consulibus inter ipsos comparantibus. Sic enim loquebantur, quum inter eos de duabus Consularibus provinciis convenisset. Nam comparandi consuetudinem apud Prætores non video fuisse. Quod si bellum produceretur; imperium in iisdem provinciis Proconsulibus, aut Proprætoribus a Senatu prorogabatur. Postea L. Sulla lege cavit, Ne quis plus anno provinciæ præesset; qui viderat, opinor, in Rep. diuturnis imperiis assuescere, tutum non esse. Itaque Galliarum illa per decennium Cæsaris administratio libertatis exitium fuit. Hac de lege Cicero in epistola ad Appium 3. Fam. 6. his verbis: Eo discessisti, quo ego te ne persequi quidem possem triginta diebus, qui tibi ad decedendum lege, ut opinor, Cornelia constituti essent. Et in eadem: Ut habere rationem posses, quo loco me, salva lege Cornelia, convenires; In provinciam veni pridie Cal. Sext. Tulerat jam ante Sullam C. Gracchus tribunus pleb Tiberii frater, ut Consulares provinciæ quotannis per Senatum decernerentur. Post Sullam vero C. Cæsar, qui Dictator fuit, legem tulit, Ne Prætoriæ provinciæ plus, quam annum, neu plus, quam biennium, Consulares obtinerentur. Tulit autem hanc legem victo Pompejo; quum ipse jam per novem annos Galliam contra C. Gracchi, & L. Sullæ leges obtinuisset, consecutus id, quod nemo antea, & S. C. & lege. Leges vero, quæ rectoribus provinciarum imperium dabant, duæ fuerunt. Curiata dabat imperium populus, ut Livius indicat lib. 9. (38. extr.) Cornelia Senatus. Nam, quum S. C. esset factum, ut provinciis magistratus sortirentur; aut compararent inter se, tum, si illi, vel sine lege Curiata in Provincias proficiscerentur, imperium habere dicebantur, donec in Urbem revertissent. Ideo, quod in epistola Ciceronis ad Lentulum scriptum est, 1. Fam. 9. Ap. Clodii, cupidus provinciæ dictitabat, sese, si licitum esset legem Curiatam ferre, sortiturum esse cum collega provinciam, si Curiata lex non esset, comparaturum cum collega, Lentuloque Spintheri, Ciliciam Pro consule administranti, successurum: legem Curiatam Consuli ferre opus esse, (sibi) necesse non esse: se, quoniam ex S. C. provinciam haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in Urbem introiisset. Quod autem in Agraria 2. 30. scriptum est, Rem militarem sine Curiata lege attingere non licere; propterea dictum, quia sumptu publico ibant in provincias, quorum de imperio lata Curiata lex esset. Poterant igitur publica pecunia milites alere, & bellum gerere. At sine Curiata lege poterat quidem aliquis privato sumptu in provinciam ire, exercitum vero habere, bellumque de suo gerere cui tantæ opes erant, ut liceret? Non igitur sine Curiata lege, quæ pecuniam dabat, rem militarem attingere cuiquam licebat. Nam, quum ad Atticum Cicero in scribit; Appius sine lege, suo sumptu, in Ciliciam cogitat; non intelligit de pecunia in stipendia militum eroganda (nec enim sustinere sumptum potuisset) sed, opinor, de suo cohortisque viatico. Ipse enim Cicero, viaticum dari solitum comitibus eorum, qui irent in provincias, significat in epistola 12. Fam. 3. his verbis: Cetera cujusmodi sint, ex hoc judica, quod Legato tuo viaticum eripuerunt. Hæc ex P. Manut de Legib. Romanis. cap. 10. potissimum ex Vellej. 2. 38 petita. Plura si quis velit, adeat Lex. Pitisc. vel Spanh. de U. & P. Numm. diss. 13.

Mari cincta provincia. V. CINGO.

Animorum provinciæ prudens. Tacit. in vita Agric. 19. pr. i. e. Provincialium hominum.

Annuæ provinciæ. Cic. de Provinc. Consul. 17.

Aquaria provincia. V. AQUA.

Illustris. V. ILLUSTRIS.

Infesta. V. INFESTUS.

Legataria. V. LEGO.

Libera a prædonibus. V. LIBER, a, um. Adj.

Locuples ac referta provincia, V. Locuples, in LOCUS.

Pacatissima provincia. V. PACATUS.

Accedere in provinciam. V. ACCEDO.

Accedere aliquid ex provincia. Cic. 1. Fam. 7. Quum aliquantum ex provincia, atque ex imperio laudis accesserit.

Accipere provinciam. V. ACCIPIO.

Adjungere provincias ad imperium. V. ADJUNGO.

Administrare provinciam. V. ADMINISTRO.

Capere provinciam. V. CAPIO.

Communicare provinciam. V. COMMUNICO.

Decernere provinciam, est Dicere sententiam ut quis mittatur in provinciam administrandam. Cic. Orat. de Provinc. Consl. pr.

Deponere provinciam. Cic. in Pison. 5. Ego provinciam Galliam Senatus auctoritate, &c. in concione deposui. Idem 5. Fam. 2.

Describere civitates in provincias. Cic. pro Flac. 32. Qui quum omnes Asiæ civitates pro portione in provincias descripsisset. De L. Sulla.

Ducere provincias. Tacit. 3. Ann. 58. Subaudi Sorte.

Habere provinciam auctoritate Senatus, & sorte. Cic. in Pison. 50.

Obtinere imperio provinciam. Cic. pro Flacc. 85. Quum provinciam Asiam Consulari imperio obtineres.

Perdomare provinciam aliquam. V. PERDOMO.

Petere ambitiosissime provinciam. Quintil. lib. 6. cap. 3. p. 552. Burm.

Præesse alicui provinciæ. Cic. pro Font. 21.

Referebant de provinciis Quæstorum, & de ornandis Prætoribus. Cic. 2. Q. frat. 3.

Reddidit populo provincias Augustus. Ovid. 1. Fast. 589.

Redditaque est omnis populo provincia nostro.

Sum Claudian. de 4. Cons. Honor. 316.

Nostra triumphati fuerint provincia Parthi.

Provincia, pro Onere vel Munere quovis, seu partibus Quoniam enim Præfecti ad provincias gubernandas cum officio mitti solebant, factum est ut etiam ipsi magistratus, & omne onus nobis impositum, Provincia appellatur. Ter. Phorm. 1. 2. 22. O Geta! provinciam cepisti duram. Id. Heaut. 3. 2. 5.

Est Cliniæ ille servus tardiusculus:
Idcirco huic nostro tradita est provincia. Plaut. Capt. 1. 2. 53.
Quid credis? fugitant omnes hanc provinciam,
Postquam captus est Philopolemus tuus. i. e. Onus pascendi parasitum.

Deposcere sibi provinciam. Cic. pro Sull. 52. Illam sibi officiosam provinciam depoposcit, ut prima luce Consulem salutatum veniret.

Dare provinciam vel negotium alicui. Cic. 6. Verr. 51. Ferebat graviter, illam sibi ab isto provinciam datam.

Suscipere provinciam. Cic. pro Cœl. 63. Deinde eam provinciam susceperint, ut in balneas contruderentur.

PROVINCIĀTIM, Adv. [κατ' ἐπαρχίας] Per provincias. Suet. Aug. cap. 49. Ex militaribus copiis legiones & auxilia provinciatim distribuit. conf. Ammian. 31. 10.

PROVINCIĀLIS, e. Adj. [ἐπαρχικός] Quod ex Provincia est, vel ad Provinciam pertinet. ut Auxilia provincialia. Liv. 42. 32.

Hospitia provincialia. Cic. 2. in Catil. 22.

Molestia. Cic. 2. Fam. 6. Rogo te ne patiaris mihi quicquam ad hanc provincialem molestiam temporis prorogari.

Negotia. Cic. 2. Att. 1. extr. Neque enim ista tua negotia provincialia esse putabam, neque te in tocullionibus habebam: sed scripsi, ut debui, diligenter. Tocullionibus, id est, pusillis seu minutis fœneratoribus.

Ornamenta provincialia. Cic. Post red. in Senat. 34.

Parsimonia provincialis. Tacit. Agric. 4. 4.

Scientia provincialis, Quæ de provinciarum administratione est. Cic. 1. Q. frat. 1. In qua scientiæ præsertim provincialis ratio ipsa expedita est.

Solitudo provincialis. Martial. lib. 12. 1.

Vineæ. Colum. 5. 4. V. seq. dict.

Viri provinciales. Cic. 2. Q. frat. 11.

PROVINCIALIS, i. m. [ἐπαρχικοὶ Gl. L. G. & G. L.] Subst. Provinciales dicti sunt Qui ex provinciis sunt, sive ut ait Lip. de Verb. signific. Qui in provinciis domicilium habent.

Provincialium nomine omnes præter Italos appellabantur. Unde Columel. lib. 5. cap. 4. tradit vinearum Provincialium culturam, quum alibi de Italicarum cultura scribat. Plin. lib. 8. Epist. Italicus es, an Provincialis? Suet. Vesp. cap. 9. Ordines exhaustos supplevit, honestissimo quoque Italicorum ac Provincialium allecto.

Provincialis locuples. Suet. Calig. cap. 39.

PRŌVINDEMIA, æ. f. [Προτρυγητὴς] Vitruv. 9. 6. Virginis supra humerum dextrum lucidissima stella, quam nostri provindemiam majorem, Græci [illegible] vocitant. V. PROTRYGETES.

PROVISIO, PROVISOR, PROVISUS. V. PROVIDEO.

PRŌVĪVO, vixi, victum, [illegible] ĕre. Ultra & amplius vivere. Tacit. 6. Ann. 25. Nondum is dolor exoleverat, quum de Agrippina auditum: quam, interfecto Sejano, spe sustentatam provixisse reor.

PRŌVŎCĀBŬLUM, i. n. Pronomen. Varro lib. 7 de L. L. 23. Appellandi partes sunt quatuor: e queis dicta a quibusdam Provocabula, quæ sunt, ut Quisque: Vocabula, ut scutum, &c.

PRŎVŎCO, [illegible] āre. proprie significat A longe vocare. Plaut. Pseud. 2. 2. 43.

Verba multa facimus, herus si domi est tuus, quin provocas? Idem Bacch. 3. 3. 40.

Provocatur pædagogus, Ehe senex minimi preti, &c. [In his exemplis, non est A longe, verum Porro, vel Extra vocare, ut in Progredi, Prodire & ceteris, ubi Stephanus istuc A longe repetit perperam.

Pamphilam cantatum provocemus. Ter. Eun. 3. 1. 52.

Provocare, In certamen aliquod vocare, sive ludendi, sive lædendi gratia. Ter. Adelph. 5. 4. 24. Quando ego provocat. Cicero, Tuis litteris amantissimis sum provocatus.

Hostem clamore provocat. Sil. lib. 17. 522.

Provocare ad certamen. Liv. 24. 8.

Provocare ad pugnam. Cic. 4. Tusc. 48.

Provocare in aleam. Plaut. Curc. 2. 3. 76.

Provocare minimo. Subaudi, Digito. Hor. 1. Serm. 4. 14. Solemus enim dicere nos tantum digito valere, quantum alius brachio. Bud.

Auras cursibus. Virg. 3. Georg. 193.

Provocare aliquem per interpretem. Liv. 7. 26. Gallus processit magnitudine

Digitized by Google

tudine atque armis insignis: quatiensque scutum hasta, quem silentium fecisset, provocat per interpretem unum ex Romanis, qui secum ferro decernat.
Provocare virtute. Plin 2. Epist 7.
Respondere in amoribus, e quibus provocere. Cic. ad Brut. 1. Idem 12. Fam 20. Ego respondere facilius possum, quam provocare.
Provocare, Irritare: ut Provocare injuriis, hoc est Lacessere. Cic. 2. Philip. 91. Hæc tu quum per me acta meminisses, nisi illis, quos videmus, gladiis confideres, maledictis me provocare ausus esses?
Bellum provocare. Plin. Paneg. cap. 16. Non times bella, nec provocas.
Provocare, Vincere. Quintil. lib. 10. Elegia quoque Græcos provocamus. Plin. lib 33. in proœm. Accessit ars picturæ, & aurum argentumque cælando carius fecimus. Didicit homo naturam provocare. Quo modo intelligi potest illud Lucan. lib. 9. 883.

— qui nuda fusus arena,
Excubat, atque omni fortunam provocat hora. [Non est Vincere, sed Victoriam dubiam facere, De palma contendere, et solent, qui alios in certamen provocant.

Naturam pictura provocare. Plin. lib. 35. cap. 10. Pinxit & heroa nudum, eaque pictura naturam ipsam provocavit.
Omnes tamen has ejus dotes ilex solo provocat cocco. i. e. Vincit. Plin. lib. 16. cap 8.
Provocare, Confugere ad, & ferme idem est quod Appellare dicitur: nisi quod Provocare majus est. Et propria ad majores, potentioresque, quorum ope atque gratia indigemus, pertinet Provocatio.
Provocare ad. Cic. Quum alter ad Senatum provocasset, alter vero appellasset Tribunos. Idem 3. de Legib. 27. Judicia, ut esset populi potestas, ad quam provocaretur.
Ad populum provocare. Cic. 1. Philip. 21.
Appellare & Provocare, Liv. 8. 33. Tribunos plebis appello, & provoco ad populum.
Adversus sententiam provocare. Papinian. in l. Tutores § Tutor. D. de administ. tutor.
Provocare judicium ad populum. Valer. lib. 8. cap. 1. pr. Horatius interfectæ sororis crimine a Tullo rege damnatus, ad populum provocato judicio absolutus est.
Provocare a Duumviris. Liv. 1. 26. Si a Duumviris provocarit, provocatione certato.
Provocare in integrum. Cic. ad Brut. 16. De Cæsare vero quod fieri potuit ac debuit, transactum est: neque jam provocari in integrum potest. h. e. Integrum jam non est illi ut provocare possit jure.
Provocare adversus creationem. Papinianus in L. Tutores qui. §. Tutor. D. de administrat. & peric. tut.
PROVOCANS, antis. Partic. Paterc. 2. 118. 1. Provocantes alter alterum injuria. Curt. 9. 5. 13. Manu provocans hostes.
PROVOCĀTUS, a, um. Partic. [[illegible], [illegible]] Cic. 1. de Finib. 8. Quanquam a te ipso id quidem facio provocatus gratissimo mihi libro, &c.
Qui mecum sæpissime, non solum a me provocatus, sed etiam sua sponte de te communicare solet. Cic. 1. Fam. 7.
Provocatus cum Gallo pugnavit. Cic. 2. de Finib. 73.
Provocatus beneficio. Cic. 1. Off. 48.
Studio & beneficio provocatus. Cic. 14. Att. 13. Nam quum semper te amavi, primum tuo studio, post etiam beneficio provocatus. conf. Cæs. Bell. Civil. 1. 74.
PROVOCĀTIO, ōnis. f. [[illegible], [illegible]] ut, Provocatione certare. Liv. 1. 26. Idem 3. 20. extr.
Ex provocatione interfecit eum. Plin. lib. 37. cap. 1.
Sponte & Ex provocatione opposita. Pontanus de Serm. lib 4. p. 489. Nec enim ad maledicentiam descendendum ullo modo est, aut sponte, aut ex provocatione, nisi cum honestas ratioque id permiserit. H. St. Exstant fol. 559. b. Aldi.
Provocatio, Appellatio. Cic. 4. Acad. 72. Commemorant reliquos, qui leges populares de provocationibus tulerunt.
Quid turpius quam Senatui sine provocatione? Cic 3. de Legib. 18.
Dare alicui provocationem. Cic. 1 Philip. 23. Quibus quum provocatio datur, nonne acta Cæsaris rescinduntur.
Provocatio, patrona illa civitatis, ac vindex libertatis Pop. Rom. dari sine nobilium dissensione non potuit. Cic. 2 de Orat. 199.
Dare pœnam sine provocatione. Cic. 2. de Lege Agrar. 33. i. e. Jus puniendi.
PROVOCĀTOR, ōris. m. [[illegible]] Qui alterum provocat. Auctor de Vir. Ill. cap. 28. Tribunus militum Gallum provocatorem occidit.
Procedere adversus provocatorem. Idem auctor de Viris Illustr. cap. 29. pr.
Insolens provocator. Gell. 9. 13.
Provocator, Gladiator, qui cum Samnite componi solebat. Cic. pro Sext. 134. Quum vero ne de venalibus quidem homines electos, sed ex ergastulis emptos, nominibus gladiatoriis ornarit, & sortito alios Samnites, alios Provocatores fecerit, &c. V. Lips. Sat 2. 11.
PROVOCĀTRIX, īcis. f. Lactant 6. 18. Provocatrix improbitas.
PROVOCĀBILIS, e. Adj. Cæl. Aurel. Acut. 3. 21.
PROVOCĀTĪVUS, a, um. Adj. Tertull. in Marc. 2. 2.
PROVOCĀTŌRIUS, a, um. Adj. [[illegible]] ut, Provocatoria dona militaria, i e. Quæ meruit provocatus: quod humanius est quam provocasse. Gell. lib. 2 cap. 11.
PRŌVŎLO, [[illegible]] āre. Porro volare, Avolare, Evolare. Plin. lib. 11. cap. 10. Tunc universæ provolant, si dies mitis futurus est. De apibus.
Provolare, per translationem posuit Liv. 2. 46 Sic in primum infensis hastis provolant duo Fabii, totamque moverunt secum aciem. i. e. Procurrunt. conf 3. 62. Ovid 6. Fast. 443.

Provolat in medium, & magna, succurrite, voce, &c.

Provolare ad. Liv. 1. 12. Ipse ad primores Romulus provolat.
Provolare ante. Liv. 7. 7. Relictis equis, clamore ingenti provolant ante signa.
Provolare in locum & vicem alterius. Liv. 3. 18.
Sonitus provolat. Lucret. lib 6. 293. Al. Pervolat. de Tonitru.
Profuso provolat ictu. Lucret. lib 4. 1239. De semine virili.
PRŌVOLVO, volvi, vŏlūtum, [[illegible]] ĕre. Porro volvere. Ter. Andr. 4. 5. 38.

Ni puerum tollis, jamjam ego hunc mediam in viam
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luto. Lucret. lib. 2 469.
Provolvi simul ut possint, & lædere sensus.

Subter juga & loca provolvere aliquem. Virg. 10. Æn. 533.
Gleba provolvitur. Lucret. lib. 6. 550.
Provolvere se ad genua, ad pedes alicujus. Liv. 34. 11. Idem 6. 3.
Genibusque ejus provolutos Mithridates, &c. Tacit. 12. Ann. 18.
PROVOLVENS, entis. Partic. Curt. 8. 11. 13. Ingentia saxa in subeuntes provolventibus barbaris.
Truncum provolvens. Virg. 10. Æn. 555.
PROVŎLŪTUS, a, um. Partic. Curt. 3. 12. 11. Mater & conjux provolutæ ad pedes. Tacit. 14. Ann. 2. 4. extr. Agrippina usque ad libita Pallantis provoluta. Idem 14. Ann. 61. 3. Provoluta genibus ejus.
PRŎVŎMO, [[illegible]] ĕre. ex Pro & Vomo; Evomo. Lucret. lib. 6. 446.

Hic, ubi se in terras demisit, dissoluitque:
Turbinis immanem vim provomit, atque procellæ. De prestere.

PRŎVORSUS, a, um. Adj. Provorsum Fulgur appellatur, quod ignoratur, noctu, an interdiu, sit factum. Itaque Jovi fulguri & Summano fit, quod diurna Jovis, nocturna Summani fulgura habentur. Fest. Al. Jovi Fulguratori. conf. PRORSUM.
PRŎUT, Adv. [[illegible]] i. e. Sicut, Velut: aut quod vulgo dicunt, *Secundum quod*. Plaut. Bacch. 4. 9. 5.

Non Pelides tormento fuit, prout ego herum expugnabo meum.

Subaudi Sic, in priore membro: ut sit sensus, Non sic Pelides tormento fuit, prout (id est Ut) ego expugnabo herum meum. Al. Præut. Hor. 2. Serm. 6. 67.

— vernasque procaces
Pasco libatis dapibus, prout cuique libido est.

h. e. Ut cuique libido est. Ex quo apparet eum, metri causa, Prout una syllaba dixisse, pro Ut. Quintil. lib. 4. cap. 1. Prout asperi, læves, jucundi, &c. Cic. 11. Att. 6. Tuas litteras, prout res postulat, exspecto.
Prout Thermitani hominis facultates ferebant. Cic. 4. Verr. 51.
Prout haberi liceret, si anno superiore Quæstor fuisset. Cic. 1. Philip. 46.
Prout tempus patiebatur. Liv 9. 43. Raptim collatæ sarcinæ in medium, & prout tempus patiebatur, instructa acies.
Perinde, prout. Quintil. lib. 9. cap. 4. Perinde asperiores erunt, prout oris hiatu simili aut diverso pronuntiabuntur.
Prout, ita. Plin. lib. 28. cap. 2. Ac prout quæque accepta sunt, ita valere.
PROX, Exclamandi particula, quasi Proba vox: Prox, inquit Festus, Bona vox, velut quidam putant, significare videtur, ut ait Labeo de jure Pontificio libro undecimo. Plaut. Pseud. 5. 1. 33. Prox! jam pæne inquinavi pallium. al. Pax.
PROXĔNĒTA, æ. m. [[illegible]] Proxenetæ, inquit Budæus, sunt Conciliatores & interventores, qualisque conglutinatores hominum inter se stipulantium & spondentium, aut quemvis contractum, conventumque ineuntium. Martial. lib 10. 3.

Quæ sulphurato nolit empta ramento
Vatiniorum proxeneta fractorum.

conf. Sen. Epist 119. Ejus officium sanctum Romanis Regibus, teste Barth ad 1. Theb. Stat. p. 387. V. Ulp. l. 2. ff. de proxenet. vel Lex. Pitisc. Gloss. Cyrill. [illegible], [illegible], Conciliator, Proxeneta [illegible], Conciliatio. conf. Suid. Hesych.
PROXENETRIA, æ. f. [[illegible]] Pronuba, nuptiarum conciliatrix. Alciat. lib. 1. Dispunct. cap. 12.
PROXENETICUM, i. n. [[illegible]] Merces, quæ pro opere proxenetis datur, quæ & licito jure peti potest. Ulpian l. 3. & lj. D. De proxenet.
PROXĔNIA, æ. f. [[illegible]] Munus erat in oppidis Græciæ quoddam recipiendorum hospitio senatorum, legatorum, magistratuum: & qui eos recipiebant, qui hospitio publico cum civitate erant conjuncti, [illegible] dicebantur. Hoc munus significat Cicero, quum scribit, 3. Verr. 64. Ostendit munus illud suum non esse: se, quum suæ partes essent hospitum recipiendorum, tum ipsos tantum Prætores & Consules, non Legatorum asseclas recipere solere. Turneb. [Sed perspicuum est, Cic non de certo, vel ordine, vel munere loqui. Sed potius de onere excipiendi hospitio Romanos magistratus, quod velut in orbem inter locupletiores cives uniuscujusque oppidi circuibat. V. Ascon. Pollux 3. 59. & quos supra dixi.
PROXENOS, i. m. [[illegible]] Idem, quod Proxeneta. V. dict. præced.
PROXIMATOR, PROXIMUS, &c. V. PROPE.
PROXIMI, sacrorum scriniorum sunt, qui servant scrinia, & libellos principis. Bud.
De proximo Admissionum, Epistolarum & Scriniorum, V. Lex. Pitisc.

P R U

PRŪDENS, entis. Adj. [[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]] quasi Prōvidens: interdum Sapiens, aut Sciens dicitur. Unde Juris prudentes vocantur, Qui jus sciunt. V. infra Prudens & Sciens.
Prudens declinatum ab animo. Dicitur enim a Prudentia, Prudens: ut ab Ingenio, Ingeniosus Varr. de L. L. lib. 7. 5. [Quin potius a Prudens Prudentia, et a Sciens Scientia, ab Ignorans Ignorantia. Nam & Prudens ex Participio Providens contractum, ut dictum est.
Prudens & Insciens contraria. Plaut. Capt. prol. 45.

Plus insciens quis fecit, quam prudens boni.

Gnarus & prudens impendentium malorum. Cic. pro Sext. 16. Vetus codex habet, Ignarus & imprudens.
Omitto prudens, i. e. Sciens, & de industria. Plin. lib. 10. cap. 29.
Prudens, pro Sciens, cum Infinitivo. Plin lib. 8. cap. 31. de vitulo marino, Evomit fel suum, ad multa medicamenta utile; item coagulum ad comitiales morbos, ob ea se peti prudens.
Prudens & Sciens. Ter. Eun. 1. 1. 27.

— & prudens, sciens,
Vivus, vidensque pereo: nec quid agam scio.

Prudens, inquit Donat. est, Qui intelligentia sua aliquid sentit: Sciens, Qui alicujus indicio rem cognoscit. Ergo Prudens per sese: Sciens per alios. Cic 6. Fam. 6. Ut in fabulis Amphiaraus, sic ego prudens & sciens ad pestem, ante oculos positam, sum profectus. Idem pro Marcel. 14. Prudens & sciens, tanquam ad interitum ruerem voluntarium.
Ad consilia prudens. Cic. pro Font. 33.
Prudens ingenio. Cic. pro Cluent. 107. Quis P. Octavio Balbo ingenio prudentior? jure peritior?

Prudens

Prudens in Jure. Cic. de Amicit. 50. L. Acilius quia prudens esse in jure Civili putabatur.
Admodum prudens. Cic. de Clar. Orat. 239.
Agricolationis prudens vir. Columel. lib. 2. cap. 2.
Artis. Ovid. 5. Epist. 150.
Destituor prudens artis ab arte mea. de Medicina OEnone loquitur.
Doli. Tacit. 2. Hist. 25. 2.
Locorum prudens. Liv. 34. 18.
Provinciæ animorum. Tacit. Agric. 19. 1.
Rerum animus prudens. Hor. 4. Carm. 9. 35.
Rei militaris prudens. Nepos 9. 1. 2.
Administrandi prudens. Cic. 5. de Fin. 58. Deinde Rerump. administratio, eis administrandi, sciendique prudens, temperata, fortis, & justa ratio. V. not. Grut.
Adulandi gens prudentissima. Juven. 3. Sat. 86.
Juris movendi prudens Claud. 2. in Eutrop. 347. Al. Novandi. V. Heins. not.
Moderandi prudens. Tacit. 3. Ann. 69.
Sententia prudens animi. Ovid. 21. Epist. 137.
Civitas Atheniensium prudentissima. Quintil. lib. 5. cap. 11.
Prudentissimus quisque negotiosus maxime erat. Sallust. Catil. cap. 8.

PRUDENTER, Adv. [φρονίμως, φρονίμως, συνετῶς] Sapienter, provide. Cic. 5. de Fin. 15. Facit igitur L. noster prudenter, qui audire de summo bono potissimum velit.
Aliquid in causa prudenter intexere. Cic. 2. de Orat. 68.
Multa prudenter provisa. Cic. de Amicit. 6.
Compar. Suet. Tiber. cap. 21. Non potuisse quemquam prudentius gerere se, quam tu gesseris, existimo. Cic. 2. de Divin. 5. Belli administrationem prudentius conjectum essequi.
Superl. Cic. 2. de Divin. 150. Acutissime sententias suas prudentissimeque defendere. conf. Idem 13. Att. 1. & 5. Fam. 17. Val. Max. 3. 3 ext. 4. Anaxarchus totius mundi naturam prudentissime & facundissime expromsit.

PRUDENTIA, æ. f. [φρόνησις, ἐπιφροσύνη, εὐβουλία, σύνεσις] quasi Providentia, e Providendo. V. Non. 1. 198. Cic. 1. de Legib. 60. Quæ virtus ex providendo est appellata prudentia.
Prudentia, quam Græci φρόνησιν dicunt, est rerum expetendarum fugiendarumque scientia. Cic. 1. Off. 135. Idem 2. de Invent. 160. Prudentia est rerum bonarum & malarum & utrarumque scientia. Idem 5. de Finib. 67. Prudentia in delectu bonorum & malorum. Subaudi, Cernitur. Idem 3. de Nat. Deor. 67. Prudentiam Deo tribuemus, quæ constat ex scientia rerum bonarum & malarum, & nec bonarum nec malarum, cui mali nihil est, nec esse potest?
Ut medicina valetudinis, sic vivendi ars est prudentia. Cic. 5. de Fin. 16.
Temeritas est florentis ætatis, prudentia senectutis. Cic. de Senect. 78.
Imitatur malitia prudentiam. Cic. in Partit. 18.
Prudentia in judicando. Cic. 10. Philipp. 12.
Prudentia juris Civilis. Cic. 1. de Orat. 256. conf. Habere prud. infra.
Adeon' ego non perspexeram prudentiam litterarum tuarum? Cic. 6. Att. 9.
Altissima. Quintil. lib. 2. cap. 13.
Civilis. V. Domestica.
Communis. Cic. 5. de Finib. 76. Omnibus artibus volumus attributam esse eam, quæ communis appellatur prudentia. Quam omnes, qui cuique artificio præsunt, debent habere.
Domestica & Civilis. Cic. in Partit. 76. Prudentia, in suis rebus, domestica: in publicis, civilis appellatur.
Major rerum fato prudentia. Virg. 1. Georg. 416. Ovid. 2. de Arte Am. 675.
Adde quod est illis operum prudentia major.
Velox. Pers. 4. Sat. 4.
Vulgaris. Cic. 2. de Orat. 238. Perspicua sunt hæc quidem, & in vulgari prudentia sita.
Acuere prudentiam. V. ACUO.
Adhibere prudentiam. V. ADHIBEO.
Habere magnam alicujus rei. Nepos 5. 2. 1. Habebat enim magnam prudentiam, cum juris civilis, tum rei militaris.
Impertire prudentiam suam ad salutem alicujus. V. IMPERTIO.
Hoc sentire, prudentiæ est: facere, fortitudinis. Cic. pro Sest. 86.
Pro tua prudentia. Cic. 8. Att. 19. Non, pro tua prudentia, debes illud solum animadvertere, quod in præsentia, &c.

PRUDENTIUS, i. m. Poeta Christianus. Floruit Theodosii M. & filiorum ejus temporibus, eo nemo divinius de rebus Christianis unquam scripsit, uti censet Barthius. Vita ejus operibus præmittitur.

PRUĪNA, æ. f. [πάχνη] Ea rore gelido nascitur. A perurendo dicta, quod fruges & virgulta perurat, inquit Paulus. Budæus, Pruina est quæ lapsa persidet & gelat, nec fit nisi immoto aere & sereno. Auctor Plin. lib. 17 cap. 24. Hoc genere alternis prope annis in Gallia vites, arbores, & frumenta interdum præcocia vitiantur. Etenim pruina a perurendo dicta est, quasi Perurina: urit enim germina, quum sole liquefacta est, ut sæpe vidimus. Vulgo *Gelée.* vocamus. V. Aristoteles in libro de Mundo cap. 4. & 1. Meteor. cap. 10. & seq. Columel. lib. 11. cap. ult. extr. Locis frigidis, ubi timor est, ne autumnalis satio hiemis gelicidiis peruratur, arundinibus humiles cantherii fiant, iisque virgæ transversæ imponuntur, & virgis stramenta superjaciuntur, & sic a pruinis semina defenduntur. Cic. 2. de Nat. Deor. 26. Quod pars earum appulsu solis exarserit, pars obriguerit nive, pruinave, longinquo solis abscessu. Plin. lib. 2. cap. 60. Grandinem conglaciato imbre gigni, & nivem eodem humore mollius concreto, pruinam autem ex rore gelido. Vertit Apuleius libellum Aristotelis de Mundo, in ea versione p. 61. Elmenh. sic ait: Glaciem dicimus humorem sereno frigore concretum. Huic est pruina consimilis, si mollities roris matutinis frigoribus incanuit.
Acris pruina. Lucret. lib. 3. 20.
Algentes. Stat. 3. Theb. 469.
Cana. Virg. 2. Georg. 376. Hor. 1. Carm. 4. 4.
Nec prata canis albicant pruinis.
Canens. Sil. lib. 3. 533.
Candentes, Candidæ. Claud. de Nupt. Honor. 52.
Gelidæ. Virg. 2. Georg. 263.
Matutina. Propert. lib. 2. 9. 41.
Rorata. Ovid. 3. Fast. 357.
Tristes. Valer. 2. Argon. 177.
Vitrea. Ovid. 10. Epist. 7.
Circumfusa pruinis corpora. Virg. 3. Georg. 368. De bobus.
Obrigescere pruina. Cic. in Somn. Scip. 15.
Perferre pruinas ac nives. Cic. 2. in Catil. 23.
Rigens glacie hiemisque pruinis. Petron. cap. 122.

PRUINŌSUS, Adj. [παχνώδης] Pruinæ obnoxius. Columel. lib. 3. cap. 20. Seu frigidus & pruinosus, quod non est patiens uredinis.
Fruteta pruinosa. Auson. Idyll. 14. 13.
Herbæ. Ovid. 4. Met. 82.
Nox. Ovid. 2. Amor. 19. 22.
Longa pruinosa frigora nocte pati.
Pannus. Petron. cap. 83.
Sola pruinosis horret facundia pannis.
Regio pruinosa. Columel. lib. 7. cap. 9. Si regio frigida & pruinosa est, quam durissimæ & nigræ setæ grex eligendus est.
Status cæli frigidus & pruinosus. Columel. 4. 23.
Tenebræ. Ovid. 5. Met. 443.

PRŪNA, æ. f. [ἀνθρακιά, ἀνθρακίς] a Carbone ita distinguitur, quod illa quamdiu ardet, Pruna dicitur: Carbo, quum exstincta fuerit. Virg. in Moreto, 9.
Et cinis obductæ celabat lumina prunæ. Pruna dicta a perurendo.
Prunæ batillus. Hor. 1. Serm. 5. 36.
Prætextam, & latum clavum, prunæque batillum. Venuste ridet Aufidium, qui quum Fundis in oppido exiguo Præturam gereret, insana arrogantia insignibus magistratus Consules superabat, quum tamen Romæ tantum scriba esset. Itaque non prætextam solum & latum clavum, ut Prætor aut Consul Romanus gerebat, sed etiam ignis ei præferebatur, (id enim est quod scribit, Prunæque batillum) quod supra humanam prope conditionem erat, & divinum religiosumque habebatur. Sic imperatoribus, eorumque uxoribus & interdum sororibus, ignis præferri solebat, quod ab Herodiano 1. 8. & passim est adnotatum. Ex Turnebo.
Subjiciunt verubus prunas, & viscera torrent. Virg. 5. Æn. 103.

PRUNETUM, PRUNUM, V. PRUNUS.

PRŪNUS, i. f. [κοκκυμηλέα] Arbor pruna producens. Columel. lib. 2. cap. 2. Multa sunt, quæ & dulcem terram, & frumentis habilem significent, ut juncus, ut calamus, ut gramen & trifolium, ebulum, rubi, pruni silvestres.

PRŪNUM, i. n. [κοκκύμηλον Gl. L. G. & G. L.] pl. Pruna, Fructus pruni.
Globus prunorum. Stat. 4. Silv. 9. 28.
Spinos jam ferentes pruna. Virg. 4. Georg. 145.
Corna lapidosa rubescunt prunis, Insita scilicet. Virg. 2. Georg. 34.
Asinina. V. ASINUS.
Autumnalia. Propert. lib. 4. 2. 15.
Cerea. V. CERA.
De prunis Damascenis, est epigramma Martial. lib. 13. 29.
Pruna peregrinæ carie rugosa senectæ
Sume: solent duri solvere ventris onus.
Onychina pruna. V. Onychinus in ONYX.

PRUNĒTUM, i. n. Locus prunis consitus. Calepin.

PRŪSIGA, æ. m. V. PROSIGA, & PERSIGA.

PRŪRIO, īvi, ītum, [κνήθομαι, κνησιάω] Ire. Libidine scalpendi ardere. Plaut. Bacch. 5. 2. 75. Te amabo, & te amplexabor. N. caput prurit. Idem Pœn. 5. 5. 36. An dentes pruriunt?
In pugnam prurit virolus. Martial. lib. 3. 58.
Versus pruriunt, Pruritum venereum excitant. Martial. lib. 1. 36.
Lex hæc carminibus data est jocosis,
Ne possint, nisi pruriant, juvare.

PRURĪTUS, ûs. m. [κνησμός] est Scalpendi libido, ab Excursu humoris spirabilis inclusi contra naturam. Plin. lib. 9. cap. 45. Contactos pisces, attrituque petræ scalpentes pruritum, invadit. Q. Seren. 87.
Pruritus autem falsos levat humor aceti.

PRURĪGO, ĭnis. f. Idem. [κνησμός] Columel. lib. 7. cap. 5. Nam subest asperu cutis, & velut quædam prurigo. Plin. lib. 20 cap. 8. Nigræ radices ita in aqua coctæ pruriginem tollunt. Vetus codex habet Porriginem. Pro Cupiditate veneris, Juven. 6. Sat. 326.
Tunc prurigo moræ impatiens, tunc femina simplex.

PRURIGĬNŌSUS, a. um. Adj. Prurigine affectus. Paul. in l. 3. D. de ædilit. edict. In Priapeis n. 63.
Quæ ut tot figuras, quot Philænis enarrat,
Non invenit, pruriginosa discedit.

PRURIŌSUS, a, um. aliud Adj. Cæl. Aurel. Tard. 2. 1. 33. Squilla, quam vulgo bulbum pruriosum vocant. V. Reines. Var. Lect. 3. 18.

PRŪSA, æ. f. [Προῦσα] Oppidum est Bithyniæ, Phrygibus & Mysis finitimum, a Prusia rege, qui contra Crœsum bellum gessit, ad radices Olympi montis conditum. Strab. lib. 12. Plin. lib. 5. cap. 32. ab Annibale id conditum esse putat, cum Prusiade confundens. V. mox. Hodie *Bursia.* Hinc

PRUSENSIS, e, Adj. [Προυσαεύς] Populi Prusam inhabitantes. V. Steph. de hac & seq. in Προῦσα.

PRŪSIAS, ădis. f. [Προυσιάς] Urbs Bithyniæ, olim Cius dicta, a Prusia rege condita, cognomento Zelata, ad Arganthonium montem. Strabo lib. 12. Plin. lib. 5. cap. 32. Prusam vocat, collocatque sub monte Hypio. [Immo alia Prusa est. V. Steph. ibid. & Cellarii Geogr. Ant. vol. 2. p. 242.

PRŪSIAS, æ m. [Προυσίας] de quo multa Livius lib. 45. extr. Bithyniæ rex, qui Annibalem huc concedentem suscepit, post Antiochum superatum, & Phrygiæ Hellespontiæ ditione, Attalicis ex composito cessit. V. Strab. lib. 12. & Nep. 23. 12. 3.

PRUSIĂCUS, a, um. Adj. [Προυσιακός] Sil. 13. 888.
Donec Prusiacas delatus segniter oras.

PRUSSIA, æ. f. Regio in Europæ Septentrionalibus amplissima, quæ ex una parte Poloniæ regi, ex altera vero Electoribus Brandeburgicis, regalem quibus addit titulum, subjecta est. V. BORUSSIA.

P R Y

PRYMNĒSIUM, i. n. [πρυμνήσιον] Funis nauticus. Paulus, Primnesius, palus, ad quem funis nauticus religatur, quem alii Tonsillam dicunt. [Etiam Pollux 1. 9. f. 93. Retinaculis navis jungit. Gloss. Cyrill. Πρύμνα, Puppis, & Πρυμνήσια, Retinacula, V. Scheff. de Mil. Nav. 2. 5. p. 151. Suidas tamen Πρυμνήσιον τὸ δεσμοῦν σχοινίον. conf. Hesych. & Phavorin.

PRYTA-

PRYTANEUM, i. n. [Πρυτανεῖον] Locus erat Athenis in arce dignissimus, ubi judices & magistratus habere consilium solebant. In Prytaneo item alebantur publice qui bene meriti erant de Rep. qui honos habebatur maximus. Sic dictum quasi πυρὸς ταμιεῖον, Tritici promptuarium, velut horreum publicum. Dionysius Prytanea vocat Curias, in quibus sacra fiebant ab iis, qui maximam in urbe habebant potestatem. Cic. 1. de Orat. 232. Et ut ei victus quotidianus in Prytaneo publice præberetur. Liv. 41. 25. Cyzici in Prytaneum: id est penetrale urbis, ubi publice, quibus is honos datus est, vescuntur, vasa aurea mensæ unius posuit. V. Meurs. in Areopago cap. 11.

Alius Prytaneum proprie est, ubicunque Vesta colebatur, dictumque ita putant quasi πυρὸς ταμιεῖον quod in omnibus Græciæ civitatibus Vesta culta; unde & legimus Prytaneum Tarentinorum, Corinthiorum, Rhodiorum, Eleorum, aliorumque multorum; ut ostendit Casaub. Animadv. in Athenæum, 15. 19. conf. Suid.

PRYTANIS, is. [πρύτανις] Magistratus, præfectus, administrator, ut Consul: quem publici consilii principem appellabant. A verbo πρυτανεύω quod est Administro, guberno, & magistratum exerceo. Sen. de Tranquil. cap. 3. Non vir nisi Consul, aut Prytanis, aut Ceryx, aut Sufes administrare rempublicam. conf. Spanh. de U. & P. Num. diss. 9. V. & Suid.

P S

PS. Præceps, Possunt, Pedem semis cum triente, Passus. P. S. Pecunia sua, Per scilem, Posteris suis, Proprio sumptu, Posuit sibi, Publico sumptu, Provincia Sicilia, Proserpinæ sacrum.

P S A

PSALIS, idis. f. [ψαλίς] & Dimin. PSALIDION, i. n. [ψαλίδιον] Forfex, quam Pollux lib. 7. cap. 22. & iterum lib. 10. cap. 28. ponit inter instrumenta muliebria.

PSALLIUM, i. n. [ψάλιον] Circulus, qui freno additur. Item Frenum ipsum. Suid. ψάλιον, χαλινοῖς. Hinc

Psallium injicare, ait Moderamine quodam ferocientem coercere. V. Chiliad.

PSALLO, [ψάλλω] ĕre. Canere, cantare. Gell. lib. 19. cap. 9. Qui canerent voce, & qui psallerent. i. e. Citharam pulsarent, inquit Budæus. Hor. 2. Epist. 1. 34.

— pingimus, atque
Psallimus, & luctamur Achivis doctius unctis.

Doctus psallere. Hor. 4. Carm. 13. 7. Aur. Vict. Cæs. cap. 5. Psallere per cœtus. Apul. Florid. 2. & Met. 5. &c. Gloss. Cyrill. ψάλλω, Nablizo, Psalmizo. conf. Suid.

PSALMA, ătis. n. [ψάλμα] Quod psallitur. Diapsalma, [διάψαλμα] Silentium & quies quædam inter psallendum interposita. Nam ut Sympsalma dicitur vocum copulatio in cantando, ita Diapsalma disjunctio, ubi quædam requies distinctæ continuationis ostenditur.

PSALMUS, i. m. [ψαλμὸς] Canticum; a ψάλλω, canto, quod ad psalterium cantaretur. Tertull. adv. Jud. cap. 14. & ad Uxor. 2. 9. &c.

PSALMIZO, V. PSALLO.

PSALMISTA, æ. m. Hieron. adv. Pelag. 1. 8. & 3. 1. &c.

Psalmista vulgo dicitur. Utitur & Vives. H. St. defuit hæc vox in Lugd.

PSALTA, vel PSALTES, æ. m. [ψάλτης] Latine Cantor dicitur. Quintil. 1. 10. Psaltis se & Geometris multa dicit dedisse. Sidon. 8. Epist. 9.

Chorda, voce, metro, stupende psaltes. V. Suid. Gloss. Cyrill. ψάλτης, Nablio, Psalta.

PSALTRIUS, i. m. Idem. Cic. de Arusp. Resp. 44. P. Clodius a crocota, a mitra, a muliebribus soleis, purpureisque fasciolis, a strophio, a psaltrio, a flagitio, a stupro, est factus repente popularis. Al. Psalterio, al. Psaltria. [Non est certe a Psaltrios, i. m. sed a n. Psaltrium, quod pro Psalterio dictum videtur.

PSALTRIA, æ. f. [ψάλτρια] Cantatrix. Ter. Adelph. 3. 3. 34. Isthæc jam penes vos psaltria est? Cic. pro Sext. 116. Qui in cœtum mulierum pro psaltria adducitur. Gloss. Cyrill. ψάλτρια, ἡ κιθαρίστρια, Fidicina.

PSALTERIUM, i. n. [ψαλτήριον] Græca dictio, Hebraice *Nablum* dicitur: Genus organi musici, dulcius & amœnius sonans quam cithara, cujus similitudinem quidem habet, ipsa tamen non est. Varro apud Nonium 3. 149. Scientia doceat, quemadmodum in psalterio extendamus nervias. V. Scalig. Fragm. p. 189. vel. Lex. Pitisc. Gloss. Cyrill. ψαλτήριον, Sambucum. conf. Suid.

Psalterium, non solum Organum musicum significat: sed ipsum quoque Canticum aut Psalmum denotat. Paul. lib. 5. Sententiarum tit. 4. Psalterium, quod vulgo dicitur Canticum, in alterius infamiam compositum, & publice cantatum, tam in eos qui hoc cantaverint, quam in eos qui composuerint, extra ordinem vindicatur, eo acrius, si personæ dignitas ab hac injuria defendenda sit. V. Voss. Lex. Etym.

Psalteria, n. pl. Quintil. lib. 1. cap. 10. p. 109. Burm. Nec psalteria & spadicas, etiam virginibus probis recusanda. De Musica. conf. Scalig. in lib. 5. Manil. p. 367.

Arguta psalteria. Virg. in Cyri. 177.

Non arguta sonant tenui psalteria chorda.

PSALMICANUS, a, um. Adj. Theodulf. 2. Carm. 19. pro Davide.

PSALMICEN, inis. m. ut, Clerici psalmicines. Sidon. 5. Epist. 17.

PSALMOGRAPHUS, i. m. [ψαλμογράφος] Sidon. 7. Epist. 9. Tertull. adv. Marc. 3. 120. & Fortunat. 9. 2. &c.

PSALMODIA, æ. f. [ψαλμῳδία] Cantus mistus; quum aliquis canit ad musicum instrumentum.

PSALLOCITHARISTÆ, [ψαλλοκιθαρισταί] Suet. Domit. cap. 4. Certabant etiam & prosa oratione Græce Latineque, ac præter citharœdos, chorocitharistæ quoque & psallocitharistæ. al. Psilocitharistæ emendatius. q. V.

PSAMATE, es. f. [ψαμάτη] Fons apud Thebas. Valer. 1. Argon. 364.

Qui tenet undisonam Psamaten.

Ponitur etiam pro Urbe & Monte.

Fuit & Psamate, Crotopi Argivorum regis filia, ex qua compressa Apollo Linum filium sustulit, quem inter sentes a matre occultatum canes dilacerarunt, ut late prosequitur Stat. 1. Theb. 750. &c.

Alia Psamate Nympha fuit, Nerei filia & Phorci mater, de qua Ovid. 11. Met. 399.

Cæruleam Peleus Psamaten, ut finiat iram
Orat, &c.

PSAMATHUS, vel PSAMMATHUS, untis. f. [ψαμαθοῦς, ὁ ψαμμαθοῦς] Oppidum Laconicum. Hinc

PSAMATHUNTIUS, [ψαμαθούντιος] sive PSAMATHUSIDS, [ψαμαθούσιος] gentile. Steph.

PSAMMENITUS, i. m. [ψαμμηνιτος] Herodoto lib. 3. Amasis filius, Ægyptiorum rex, qui a Cambyse victus, epoto sanguine taurino exspiravit.

PSAMMETICHUS, i. m. [ψαμμήτιχος] Rex Ægypti, cujus tempore, teste Herodoto lib. 2. ducenta & octo millia Ægyptiorum ad Æthiopas transiere. conf. Plin. 6. 30. & 36. 13.

PSAPHIS, is. f. [ψαφίς] Oropiorum civitas, in confinio Atticæ & Bœotiæ. Hic situm erat Amphiarai oraculum quoddam venerabile, ubi Amphiaraum fugitantem, ut Sophocles ait, scissa Thebana tellus hausit ipsæ cum armis curruque quadrijugo. Strab. lib. 9.

PSAPHON, ōnis. m. Libycorum deus. Is Psaphon quum despectissimus esset, & ultimæ notæ, vocales aves edocuit hæc verba eloqui: Magnus deus Psaphon: Quibus dimissis in lucos, audita voce, apud rudes populus est pro deo habitus. Alex. Alex. lib. 6. cap. 4. De Hannone Carthaginiensi idem, sed frustra, conato. V. Ælian. Var. Hist. 14. 30.

PSARONIUS, i. m. Lapidis genus, quem Thebaicum & Pyrrhopœcilon appellari dicit Plin. lib. 36. cap. 22.

P S E

PSEBOA, æ. f. [ψεβόα] Lacus ingens in Ægypto supra Meroen, qui insulam, ut Strabo lib. 17. scribit, habet satis amplam & habitatam. Steph. est Psebo, ψεβώ.

PSECAS, ădis. f. [ψεκὰς] Gutta, sive stilla dici potest. Apul. lib. de Mundo p. 61. Elmenh. ex Aristotele cap. 4. Psecadas interpretatur Stillicidia.

Micæ quoque auri inter arenas lucentes Psecades dicuntur.

Quinetiam Ancillæ, quæ delicatarum matronarum capillos medicato fuco conspergebant, a Græcis hoc nomine appellatæ sunt. Juven. 6. Sat. 489.

Componit crinem laceratis ipsa capillis
Nuda humeros Psecas, infelix, nudisque mamillis.

Apud Cic. 8. Fam. 13. Dea nato upponitur Psecade seu ancilla natus. Ita Dianæ ornatricem nominat Ovid. 3. Met. 170.

Excipiunt laticem Nepheleque, Hyaleque, Rhanisque,
Et Psecas, & Phiale, funduntque capacibus urnis.

Dicitur a ψεκάζειν, irrorare, stillare, inspergere. V. Schol. vet. Juvenal. Reines. Inscript. 1. 89. & Lex. Pitisc. [Apud Juvenal. Nuda humeros legendum videtur.

PSEGMA, ătis. n. [ψῆγμα] Idem fere quod Flos æris. Agricola. Plin. lib. 34. cap. 13. In ærariis officinis & psegma fit, jam liquato ære atque percocto, additis etiamnum carbonibus, paulatimque accensis, ac repente vehementiori flato exponitur æris palea quædam. Ex veteri codice legendum Smegma. [Hard. Spegma ex MSS. unde Psegma conjicit.

Psegma quoque pro Ramento auri usurpatur, ut apud Herodotum in Thalia, Indi, inquit, ut sunt multitudine multo numerosissimi omnium quos novimus hominum, ita tributum conferebant aliorum comparatione maximum: trecenta scilicet & sexaginta psegmatis talenta, id est aurei ramenti. Ramentum auri, arena est aurea, ob id alio nomine ab eodem auctore Chrysitis dicta. Chrysammos etiam ad verbum aurea arena dicitur lib. xi. codicis Justiniani. Aurum autem ramentitium, inquit ille, invenitur esse talentûm Euboicorum quatuor millium sexcentorum & octoginta, si ita ratio ineatur ut psegma terdecies tanto argenti rependatur. Strabo lib. 3. Ac ne aurum quidem solum effoditur, sed etiam trahitur. Deferunt enim aurum amnes, & torrentes auream arenam: quæ etiam multis in locis aquarum indigis reperitur: sed in his non apparet: in iis autem locis, quæ fluminibus alluuntur, auri psegma, id est scobs aurea, resplendescit. Budæus.

PSELLION, i. n. [ψέλλιον] Armilla, ornamentum manuum, apud Xenophontem lib. 1. ἀναβάσεως, & apud Plutarchum in Cimone, recensentem spolia Persica. Traditque Athenæus hæc ex margaritis quandoque fieri solita. Porro nota est historia Brenni Gallorum regis, qui quum depopulatus Asiam Ephesum adventasset, plebejam puellam adamavit, quæ ei & concubitum, & Ephesi proditionem pollicita est, si mundum sibi muliebrem & psellia traderet: quod annuit Brennus, & oravit milites, ut in avarissimæ puellæ gremium, aurum quod gestabant, immitterent: quo ea obruta periit, ut scripsit Clitophon lib. 1. rerum Gallicarum, & ex ejus auctoritate Plutarch. in Parallelis, cap. 30. Psellion autem inter ornamenta carpi, hoc est juncturæ manuum, ponit Pollux lib. 5. cap. 16. Hinc

PSELLIOPHORI, [ψελλιοφόροι] i. e. Armillati, Herodoto dicuntur lib. 2.

PSEPHISMA, ătis. n. [ψήφισμα] dictio Græca, quæ Decretum populi significat. Cic. pro Flacc. 15. Sic sunt expressa ista præclara, quæ recitantur psephismata, non sententiis, nec auctoritatibus declarata. Ibid. 75. Possem recitare psephismata Smyrnæorum, quæ fecerunt in Castricium mortuum. conf. Plin. 10. Epist. 52.

PSEUDOS, vel per Græcam litteram PSEYDOS, [ψεῦδος] Latine dicitur Falsum, seu Mendacium. Unde composita, quæ sequuntur.

PSEUDACORUS, i. m. [ψευδάκορος] Acorum mentiens Iris lutea, Junioribus Botanicis.

PSEUDOANCHUSA, æ. f. [ψευδάγχουσα] Planta, quasi Falso anchusa dicta, de qua Plin. 22. 2.

PSEUDAPOSTOLUS, i. m. [ψευδαπόστολος] Tertull. de Præscript. cap. 4. & de Resurr. cap. 24. & contra Marcion. 4. 3.

PSEUDENEDRUS, i. m. [ψευδένεδρος] Jul. Firmic. lib. 3. cap. 8. Mercurius pseudenedros sæpius fecit. Cæl. lib. 11. cap. 7. Insidiatores fictos Firmicus pseudenedros nuncupat. Nam & apud Xenophontem, ψευδενέδρα legimus pro fictis insidiis.

PSEUDESIODION, i. n. [ψευδησιόδειον] i. e. Quod falso Hesiodo ascribitur. Cic. 7. Att. 13.

PSEUDISODOMON, i. n. [ψευδισόδομον] i. e. Inæqualiter structum. Plin. 36. 22. extr.

PSEUDOALETHINUS, a, um. Adj. [ψευδοαλήθινος] i. e. Purpuram imitans. ut, Pseudoalethinæ vestes, apud Cyprian. V. Salmas. Hist. Aug. p. 348.

PSEUDOBUNION, i. n. [ψευδοβούνιον] Herba, quæ ut Plin. lib. 24. cap. 16. ait, napi folia habet, fruticans palmi altitudine. Laudatissima in Creta. Βουνιὰς Napus.

PSEUDOCALIDUS, a, um. Adj. Vox hybrida. Calorem mentiens. Marc Emp. cap. 8.

PSEUDOCATO, ōnis. m. [ψευδοκάτων] Cic. 1. Att. 11.

PSEUDOCHRISTUS, i. m. [ψευδόχριστος] Tertull. adv. Marc. 3. 3. Fides apud Pseudochristos facillima.

PSEUDOCORASIUM, i. n. [ψευδοκοράσιον] Litus magnum inter Corycum & Seleuciam Isauricam tria stadia longum, & in Lunæ similitudinem curvatum. Stephan.

PSEUDODAMASIPPUS, i. m. [ψευδοδαμάσιππος] Cic. 7. Fam. 24. Si enim Damasippus in sententia non manebit, aliquem Pseudodamasippum vel cum jactura reperiemus.

PSEUDODECIMIANUS, i. m. [ψευδοδεκιμιανός] Piri genus, quasi Falsus Decimianus. Plin. lib. 15. cap. 15.

PSEUDODIA, æ. f. [ψευδῳδία] Falsa cantio. Hieron Epist. 79.

PSEUDODIACONUS, i. m. [ψευδοδιάκονος] Hieron. Epist. 79. ad Alipium & August.

PSEUDODICTAMNUM, i. n. [ψευδοδίκταμνον] Falsum dictamnum. Genus herbæ, quæ in Creta similis pulegio nascitur. Plin. lib. 26. cap. p.

PSEUDODIPTERUS, a, um. Adj. [ψευδοδίπτερος] Vitruv. 7. præf. & 3. 1. & 2. conf. Baldi Lex. p. 82. & DIPTEROS, PTERON, &c.

PSEUDOEPISCOPUS, i. m. [ψευδοεπίσκοπος] Cyprian. lib. 55. 11.

PSEUDOFLAVUS, a, um. Adj. Vox hybrida. ut, Color pseudoflavus. Marc. Empir. cap. 8.

PSEUDOGRAPHUS, a, um. Adj. [ψευδόγραφος] Falso inscriptus. Sarisb. Epist. 172. Librum sapientiæ scripsit Philo, diciturque pseudographus.

PSEUDOGRAPHE, Adv. [ψευδογράφως] Donatus in vita Virg. Multa pseudographe sub alieno nomine sunt prolata.

PSEUDOGRAPHIÆ, arum. f. pl. [ψευδογραφίαι] Quintil. lib. 1. cap. 10. Fit hoc & in numeris per quasdam, quas pseudographias vocant, quibus pueri ludere solebamus.

PSEUDOGRATIA, æ. f. Vox Græco-Lat. i. e. Gratia ficta. Sarisb. 2. ult. Pseudogratiam vendere.

PSEUDOLIQUIDUS, a, um. Adj. similiter fictum. Marcell. Emp. cap. 16.

PSEUDOLOGUS, i. m. [ψευδολόγος] Falsa loquens, mendax.

PSEUDOLUS, i. m. [ψευδύλος] Servus veterator & fraudulentus, a quo nomen Plautinæ comœdiæ impositum est. Cic. de Senect. cap. 14.

PSEUDOMELANTHIUM, i. n. [ψευδομελάνθιον] quasi Falsum melanthium, apud Dioscor. in Matthiolo lib. 3. cap 78. herba est, quæ sponte sua nascitur inter segetes: flores habet cæruleos: erigitur ad spicarum altitudinem culmis hirsuta nodatis.

PSEUDOMENOS, i. m. [ψευδόμενος] Genus ratiocinationis captiosæ. Cic. 2. de Divin. 11. Quomodo autem mentientem, quem ψευδόμενον vocant, dissolvas? Sic 4. Acad. 147. Sen. Epist. 45. Quid me detines in eo, quem tu ipse Pseudomenon appellas. Plura vide apud Gell. 5. 17. & 9. 16.

PSEUDONARDUS, i. f. [ψευδόναρδος] Herba nardum referens. Plin. lib. 12. cap. 12.

PSEUDONYMUS, i. c. [ψευδώνυμος] Falsum nomen gerens, nomen mentiens.

PSEUDOPENIAS, æ. f. [ψευδοπενιάς] Promontorium est Cyrenaicæ, in quo est sita Berenice, juxta lacum Tritoniadem, in quo insula est, quæ Veneris templum habuit. Strab. lib. 17.

PSEUDOPERIPTERUS, a, um. Adj. [ψευδοπερίπτερος] Falsos ordines habens. Vitruv. 4. 7. conf. PSEUDODIPTERUS, &c.

PSEUDOPHILIPPUS, i. m. [ψευδοφίλιππος] Cic. 2. de Lege Agrar. 89. Paterc. 1. 11. 1. Fictus rex Macedoniæ Philippus.

PSEUDOPHILOSOPHIA, æ. f. [ψευδοφιλοσοφία] Falsa sapientia, quæ non veritate nititur, sed vana & fallaci ratione, qualis fuit Sophistarum veterum & juniorum.

PSEUDOPORTICUS, ûs. f. Vox Ex Græca & Latina conficta. Falsa porticus. Nam in ædificiis, partes quæ fiunt ad imitationem, nec integrum nec principalem; sed precarium, aut temporarium usum præbent, quasi alienum opus mentientis, hoc nomine insigniri solent: ut Pseudothyrum, & Pseudoancæ, similiaque bis complura apud Vitruvium, conf. Plin. 6. 57.

PSEUDOPROPHETA, æ. m. [ψευδοπροφήτης] Falsus propheta. Tertull. de Resurr. cap. 24. de Anima, cap. 2. & de Præscript. cap. 4.

PSEUDOPROPHETIS, idis. f. [ψευδοπροφῆτις] Idem de Anima, cap. 57.

PSEUDOPROPHETIA, æ. f. [ψευδοπροφητεία] Idem de Jejun. cap. 8.

PSEUDOPYLÆ. arum. f. pl. [ψευδόπυλαι] Insulæ juxta portum Isidis apud Troglodytas. Plin. lib. 6. cap. 29.

PSEUDOSELINUM, i. n. [ψευδοσέλινον] Aplastrum. Apul. de Herb. cap. 2.

PSEUDOSMARAGDUS, i. m. [ψευδοσμάραγδος] Ex dimidia parte smaragdus, ex dimidia iaspis. Plin. 37. 5.

PSEUDOTHYRUM, i. n. [ψευδόθυρον] Falsum ostium: unde pro Postico sumitur. Cic. 4. in Verr. 50. Ea quemadmodum ad istum postea per pseudothyrum revertantur, tabulis vobis, & testibus, Judices, planum faciam. Idem Post red. in Senat. 14. Non janua receptis, sed pseudothyro intromissis voluptatibus.

PSEUDOURBANUS, a, um. Adj. Vox Græco-Lat. Columel. lib. 1. cap. 6. Pseudourbana ædificia, dicuntur a Vitruvio 6. 8. Ædificia rustica, urbana elegantia exstructa. Budæus.

P S I

PSIALGICUS, V. PSOALGICUS.

PSILÆ, arum. f. pl. [ψιλαί] a ψιλός nudus; sunt Vestes villis carentes: uti contra, Amphitapæ, Tapetes utrinque habentes villos. V. Lucil. apud Non. 14. 24. & Turneb. Adversf. 28. 20. [Gloss. Cyrill. ψιλὴ, tenue Babylonicum, n. g.

PSILE, [ψιλή] Insula circa Ephesum. Plin. lib. 5. cap. 31.

PSILOCITHARISTA, æ. m. [ψιλοκιθαριστής] Qui sola cithara, non juncta voce canit. V. PSALLOCITHARISTA.

PSILOTHRUM, i. n. [ψίλωθρον] Plin lib 23. cap. 1. Vitis alba est, quam Græci ampeloleucen, alii ophiostaphylon, alii melothron, alii psilothrum. Hujus sarmenta longis & exilibus internodiis geniculata scandunt. Folia pampinosa, ad magnitudinem hederæ dividuntur, ut vitium. Radix alba, grandis, raphano similis initio: ex ea caules asparagi similitudine exeunt. Et paulo post, Semen in uvæ raris acinis dependet, succo rubenti, postea croci. Et paulo post, Vitia cutis in facie, varosque, & lentigines, & sugillata emendat, & cicatrices. conf. Pallad. 1. 35. Psilothrum, Unguentum depilatorium, quo mulieres utebantur: a ψιλὸς nudo. Martial lib. 6. 93.

Psilothro nitet, aut acida latet oblita creta. Al. Viret. conf. Lamprid. in Heliog cap. 31. V. dict. seq.

PSILOTHRO, āre. Pilos exstirpare per psilothri medicamentum. Plin. Valer. 3. 52. V. Barth Adversf. 28. 20.

PSIMMYTHIUM, vel PSIMYTHIUM, i. n. [ψιμμύθιον] Plin. lib. 34. c. 18. Psimmythium quoque, hoc est Cerussam, plumbariæ dant officinæ. Laudatissimum in Rhodo. Fit autem ramentis plumbi tenuissimis super vas aceti asperrimi impositis, atque ita destillantibus, &c. [Hanc opinor Martialem Acidam cretam intelligere. V. paulo ante in PSILOTHRUM. Gloss. Cyrill. Ψιμύθιον, Cimussa, Ψιμυθιστής, Cimussator. An Cerussa, & Cerussator?

PSIMYTHUS, i. m. [ψίμυθος] Idem. De hac vide Vitruv. lib. 7. cap. 12. & Dioscor. lib. 5. cap. 94. Al. 103. qui ψιμμύθιον per ι scribit.

PSITTA, æ. f. [ψίττα] Piscis plani generis, quem nos Passerem vocamus, ut vertit Theodorus ex Aristotele de Natura animalium. Plin. lib. 9. cap. 16.

PSITTACUS, i. m. [ψιττακός, ἀνθρωπόγλωσσον] Avis Indica, vocem humanam miro naturæ artificio effingens. Martial. lib. 14. 73.

Psittacus a vobis aliorum nomina discam:
Hoc didici per me dicere, Cæsar ave. Plin. lib. 10. cap. 42.

Super omnia humanas voces reddunt, psittaci quidem etiam sermocinantes. India autem hanc mittit, Sittacen vocant, viridem toto corpore, torque tantum miniato in cervice distinctam. Imperatores salutat, & quæ accipit verba pronuntiat. In vino præcipue lasciva. Capiti ejus duritia eadem, quæ rostro, &c. Pers. Sat. prolog 8.

Quis expedivit psittaco suum χαῖρε,
Picasque docuit nostra verba conari? Stat. 2 Silv. 4. pr.
Psittace, dux volucrum, domini facunda voluptas,
Humanæ solers imitator, psittace, linguæ. Idem v. 25.
Occidit aeriæ celeberrima gloria gentis
Psittacus, ille plagæ viridis regnator Eoæ.

In Gloss. Cyrill. scribitur unico τ ψιτακὸς, Psittacus.

PSITTACINUS, a, um. Adj. [ψιττάκινος] Scribon. Largus Comp. 27. Collyrium psittacinum a colore viridi ita dictum.

P S O

PSOADICUS, a, um. [ψοαδικός] Qui clunium dolore afficitur. Cæl. Aurel. Tard. 5. 1. Nam ψόας Lumbos interpretantur. V. seq. dict.

PSOALGICUS, a, um [ψοαλγικός] Laborans lumbis, a ψόα lumbus, & ἄλγος dolor. Theod. Prisc. 2. 34. Male scribitur Psialgicos. [Psyalgicus non spreverim. Nam ψύα & ψόα eadem dictio. V. Henr. Steph. Thes. Gr. To. 4. col. 700. Gloss. Cyrill. ψύα, Lumbus. ὀσφύς. conf. LUMBAGO.

PSOLEOS, i. m. [ψολεός] Verpus. Priap. Carm. 68.

Psoleon ille vocat, quod nos psoloenta vocamus. Ψολόεις, Fuliginosus.

PSOPHIS, idis. f. [Ψωφίς] Arcadiæ civitas, a Psephide Lycaonis filio, aut, ut alii malunt, a Psophide Erycis Sicani filia condita. Ovid. lib. 5. Met. 607.

Usque sub Orchomenon, & Psophida, Cyllenenque. conf. Stat. 4. Theb. 296. In insula quoque Venetorum Zazyntho arx ipsa vocabatur Psophis: & aliæ multis locis. Hermol. in Plin.
Est & alterum ejusdem nominis oppidum in Arcadia.
Item tertium in Achaja. Steph.

PSORA, æ. f. [ψώρα] Lepra. Plin. lib. 20. cap. 1. scabiem psoram appellat; quam tusis cæpis sanari posse eodem libro cap. 5. ait. Idem Plin. eodem ipso libro, cap. 9. lepram a psora separat. Lepras, inquit, & psoras cum alumine rotundo ex aceto. Et paulo post, Item, inquit, psoras & lepras veteres, ipsius tribus partibus, cum duabus aluminis in aceto acri illitis. Loquitur de brassicæ crispatæ viribus: multis quoque ejusdem libri insequentibus capitulis psoram a lepra distinguit, ut verear ne non auctor Lexici Græci aberraverit in expositione ejusdem dictionis. V. Cælium lib 6. cap. 6. Gloss. Cyrill. Ψώρα, Scabis, Scabies; Ψωριῶ, Scabio; Ψωρὶς, Ψωριώδης, Scabiosus, Scaber. Gloss. Philox. Scaber, Ψωρός, Scavia, Ψώρα, Scabies, Ψώρα, Scaret, κνήθω, Scabiosus, ψωρὸς, λεπρός.
Psora fit a ψῶ scalpo. Nam qui psora laborant, ulcera sive pustulas supra modum contingere, palpare, & scalpere cupiunt.

PSORICUS, a, um. Adj. [ψωρικός] &

PSORICUM, i. n. [ψωρικόν] medicamentum ad oculos scabros commendatum. Cels. lib. 6. cap 6. 31. ubi indicat ad oculos scabros collyria. V. & Plin. lib. 34. cap. 12.

PSORANTHEMIS, idis. f. [ψωρανθεμίς] Infructuosa herba rosmarini. Apul. de Herb. cap. 779.

P S Y

PSYCHE, es. f. [ψυχή] Anima. Psychen ut formosissimam puellam Cupidini nuptam, & ab eodem desertam, sistit Apul. Met. 4. Cujus fabulam allegorice ad animam retulit Fulgent. V. Beroald. Not. p. m. 522.

PSYCHE, [Ψυχή] Marphadatis in Cappadocia reguli uxor, quam Catonis Uticensis filius corrupit. Unde jocus, Cato Πορκίων ψυχὴν ἔχει. V. Cæl. Rhod. Ant. Lect. 24. 9.

PSYCHICUS, a, um. Adj. [ψυχικός] Animalis, Gloss Gr. Lat. qui & Carnalis dicitur. V. Suid. & Suic. Thes. Eccles. Tertull. scripsit librum contra Psychicos. conf. Idem advers. Marc. 4. cap. 22.

PSYCHOMACHIA, æ. f. [ψυχομαχία] Compugnantia animi; sic carmen suum vocat Prudentius, in quo pugna virtutum & vitiorum, quæ in anima sunt, describitur. Gloss. Cyrill. Ψυχομαχία, Jurgium.

PSYCHOMANTIA, æ. f. [ψυχομαντεία] Genus divinationis per manium evocationem. V. NECROMANTIA.

PSYCHOMANTIUM, i. n. [ψυχομαντεῖον] Locus vaticinii, ubi fiebat manium evocatio. Cic. 1. Tusc 115. Ait enim Terinæum quendam Elysium, quum graviter filii mortem mæreret, venisse in psychomantium, quærentem quæ fuisset tantæ calamitatis causa, &c. Idem 1. de Divin. 132. Neque eos, qui quæstus causa hariolentur, nec psychomantia quidem, quibus Appius amicus tuus uti solebat, agnoscere.

PSYCHOTROPHUM, i. n. [ψυχότροφον] Herba duorum cubitorum altitudine angulosum habens caulem, a radice spargens folia fere lapathi, serrata, semine purpureo: in Italia Serratula dicitur, in Gallia vero

Vetto-

Vettonica. Plin. lib. 25. cap. 8. Psychotrophon inde dictum, quod locis potissimum gaudeat elsiosis, seu frigidis. Nam ψῦχος Frigus.
Psychotrophi item Pisces quidam appellantur, quod umbrosos sectentur recessus, ac humido frigidoque delectentur elemento.

PSYCHRŎLŎGUS, i. m. [ψυχρολόγος] Qui frigida loquitur & absurda, nec plausu excipienda, Qui boni nihil profert: Cujusmodi sermo inde

PSYCHROLOGIA, æ. f. [ψυχρολογία] vocatus.

PSYCHRŎLŪSIA, æ. f. [ψυχρολουσία] Frigidum lavacrum. V. Cæl. Aurel. Acut. 1. 14. 112. & Tard. 1. 1. 47. &c.

PSYCHRŎLŪTA, vel PSYCHROLŪTES, æ. m. [ψυχρολούτης] Qui frigida lavatur. Veteres enim frigida tantum utebantur: calida vero balnea valetudinariis deserviebant. Senec. Epist. 53. pr. Memor artificii mei veteris, mitto me in mare, quomodo psychrolutam decet, gausapatus. Idem Epist. 83. Ille tantus psychrolutes, qui Calendis Januariis in Euripum saltabam, qui anno novo, quemadmodum legere, scribere, dicere aliquid, sic auspicabar in Virginem desilire, &c.

PSYDRĂCION, i. n. [ψυδράκιον] Genus pustularum durarum & subalbidarum acuterumque, caput præcipue infestantium. Paul. Ægineta. Cels. 5. 28. Gloss. Cyrill. Ψυδράκιον, Papula. Est autem Dimin. a

PSYDRAX, ăcis. f. [ψύδραξ] Morbus, seu Ulcus in capite, de quo Galen. lib. 2. de Composit. pharm. cap. 9. Idem ac Psydracium.

PSYONUM, i. n. Portus ingens est ad radices Elephantis montis, apud Cynocephalos. Strab lib. 16.

PSYLLI, orum. m. [Ψύλλοι] Populi sunt Libyæ in Africa, a Psyllo rege dicti, quibus, ut scribit Plin lib. 7. cap. 2. virus exitiale serpentibus ingenitum fuit, & cujus odore sopirent eas. Mos vero illis fuit liberos genitos protinus objiciendi sævissimis earum: eoque genere pudicitiam conjugum experiendi, non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus. Hactenus Plin. Meminit & Herodotus lib. 4. Silius item de Athyio Psyllo lib. 1. 412. Lucan. lib. 9. 895. Gellius etiam lib. 16. cap. 11. Crinitus lib. 1. cap. 3. de Hon. disc. & Solinus cap. 40. de Africa, f. 591. Plutarchus in Catone scribit, Catonem per deserta Libyæ iter facientem secum Psyllos duxisse, qui morsibus serpentum mederentur, ore trahentes venenum, & ipsos serpentes cantibus mitigantes. V. Cels. lib. 5. cap. 27. 3. De curationibus communibus adversus omnes morsus serpentium.
Marmaridæ Psylli. Lucan. lib. 9 895.
Plura de Psyllis, V. apud Plin. 8. 25: 25. 10. & 28. 3. conf. MARMARICÆ, & Lex. Pitisc.

PSYLLION, i. n. [ψύλλιον] Herbæ genus, radice tenui, supervacue; sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, foliis canino capiti non dissimilibus, semine autem duplici, unde & nomen: hoc in baccis; &c. Plin. lib. 25. cap. 11. ad fin. Vulgus nostrum Herbam pulicarem vocat. Diminutivum est a Ψύλλος seu Ψύλλα, Pulex.

PSYLLIS, is. m. Fluvius in Bosphoro ponti Euxini. Plin. lib. 6. cap. 1.

PSYLLIUM, i. n. [Ψύλλιον] Ptolemæo lib. 5. cap. 1. urbs Bithyniæ: vulgo *Pirello*.

PSYTHIUS, a, um. Adj. [ψίθιος] ut, Psythia vitis. Virg. 4. Georg. 269.
Psythium passum. Plin. lib. 14. cap. 9. Psythium & Melampsythium passi genera sunt, suum saporem, non vini, referentia.

PSYTHIA, æ. f. [ψιθία] Vitis, vel Uva. Virg. 2. Georg. 93.
Et passo psythia utilior. Stat. 4. Silv. 9. 38.
Vel passum psythiis suis recoctum. Columel lib 3 cap. 2. Nam quæ Græculæ vites sunt, ut mareoticæ, thasiæ, psythiæ, sophortiæ, sicut habent probabilem gustum, ita nostris regionibus, & raritate uvarum, & acinorum exiguitate minus fluunt. Macrobio quoque lib. 2. Sat. 16. in enumeratione generum uvarum memoratur, Numentana, precia, prannia, psythia, pillaolata, &c. Al. Pithia.

P T

P. T. Pecunia Trevirensis, Percussa Treviris. PT. Pater, Prætor.

P T A

PTARMICA, æ. f. [πταρμική] Exiguus frutex est, surculos habens parvos, multos & rotundos, abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ similia, longa multa, & in cacumine capitulum, uti Anthemidis, parvum, rotundum, quod acri suo odore sternutationem excitat, unde & nomen accepit. Dioscorides lib. 3. cap. 156. Plin 21. 16. [Gloss. Cyrill. Πταρμὸς, Sternomentum, Sternumen, Sternotum. Scribe, Sternumentum, & Sternutum. Est autem e Πταίρομαι Sternuto, ibid.

P T E

PTE, [πτε] syllabica adjectio Ablativis aliquando jungi solita; ut Meapte, tuapte, suapte, nostrapte, vestrapte. Ut, Meapte culpa. Curt. Nostrapte culpa. Ter. Phorm. 5. 8. 1. Tacit. 2. Hist. 63. 5. Sabinus suopte ingenio mitis. conf. Priscian. p. 947. Cic. 5. de Fin 61.

PTĔLEON, i. n. [Πτελεόν] Ioniæ oppidum juxta Erythras, & Mimantem montem. Plin. lib. 5. cap. 29.
Est & aliud ejusdem nominis Oppidum in ora Bœotiæ. Plin. lib. 4. cap. 7.

PTĔRĔLAS, æ. m. Taphiorum rex, de quo Ovid. in Ibin, 362.
De alio Pterele, V. Stat. 6. Theb. 648. & 7. 632.
Meminit & cujusdam hujus nominis Plaut. Amph. 1. 1. 265. &c.
De Cane hujus nominis, Ovid 3. Met. 212.
Et pedibus Pterelas, & naribus utilis Agre.

PTĔRIS, idis. f. [πτερίς] Herba, prima species est Filicis, herbæ nobilis, quam Plin. describit, ejusdemque vires monstrat, lib. 27. cap. 9. conf. Apul. de Herb. cap. 76. Dioscor 4. 186. [& Suid. qui πτέρις πτερὸς scribit. sed in Gloss. Cyrill. Πτερὶς, βοτάνη, Filix. Est autem Diminutivum a πτερόν.

PTERNA, æ. f. [πτέρνα] Pars inferior navalis mali: circa mediam fere trachelos: summa pars carchesium nominatus. Gloss. Gr. Lat. Πτέρνα, Calx, Planta.

PTERNICA, Caulis est herbæ, quæ vocatur Cactos; de qua Plin. lib. 21. cap 16. al. Pternix rectius, πτέρνιξ.

PTĔRŌMA, ătis. n [πτέρωμα] Murus in altitudinem ad latus ædificii assurgens; sic dictus, quod instar alæ protegat. Strab. lib. 17. Vitruv. 3. 2. & 4. 4. & 7. conf. PTERON. & Bald. Lex. Vitruv.

PTĔRON, i. n. [πτερὸν] Ædificii moles, majori alii adjecta. Plin. lib. 36 cap. 13. Majore autem in parte transitus est per tenebras: aliæque rursus extra murum labyrinthi ædificiorum moles, pteron appellant. Et lib. eodem cap. 5. Namque supra pteron pyramis, &c.
Ptera, n. pl. [πτερὰ] sive ut Vitruvius lib. 3. cap. 2. appellat, Pteromata, in templis Muri duo sunt, ut ait Strabo lib. 17. de templo Heliopolitano, ad altitudinem ipsorum templorum, utrinque surgentes: ita dicti, quod alarum specie quasi protegant. Ex Hermol. Gloss. Cyrill. Πτερὸν, Pinna, Pluma, Ala.

PTĔRŎPHŎROS, i. m. [Πτεροφόρος] est Regio apud Ripheos montes: sic dicta ab assidue nive, quæ ibi pennarum similitudine continuo decidit. Plin. lib. 4. cap. 13.
Pterophori, item dicti sunt Pegasarii cursores: quod peregre proficiscentes, surrectas in capite pinnas gestare solebant. Dionysius. V. Cæl Rhod. Ant. Lect. 20. 22. Gl. Lat. Gr. Aliger, Πτεροφόρος, Ἔρως. & Gr. Lat. Πτεροφόρος, Aliger.

PTĔRŌTUS, a, um. Adj. [πτερωτὸς] in Gloss. Cyrill. Alatus.
Pteroti, duo Neronis calices ex vitro, Ansati. Plin. lib 36. cap. 26. Sed quid refert, Neronis principatu reperta vitri arte, quæ modicos calices duos, quos appellabant pterotos, HS sex millibus venderet

PTĔRȲGIUM, i. n. [πτερύγιον] in oculis vocatur Membranula quædam nervosa, quæ oriens ab angulo, vel a narium vel temporum parte ad coronam usque, interim & pupillam operit. Plin. lib. 34. cap. 10. Cadmiæ effectus, siccare, sanare, sistere fluxiones, pterygia, sordes oculorum purgare, scabritiem extenuare. Ex Hermol.
Pterygium in digitis apud Paulum Æginetam est, quum caro excrescit, partem illam contegens, quæ in ungue, pterygion, inquit, appellatur, quod vitium ex paronychia fere nascitur. At Celsus lib. 6. cap. 19. pr. dicit esse Pterygium, quum recedit ab ungue caruncula non sine magno dolore. Hæc Hermol. Videtur enim diminutivum esse a πτερὸν, id est ab Ala, quam tunc videtur efficere caro ab unguis descedens. Plin. lib. 23. cap. 1. Illinitur eadem cum fico & pterygiis digitorum. conf. PARONYCHIA.

PTĔRȲGŌMA, ătis. n. [πτερύγωμα] est Pegma ædificii instar alæ. Vitruv. 10. 17. V. Bald. Lex. p. 95. [l. c. Vitruv. non exstat hæc vox. V. PTEROMA. Apud medicos Græcos est Auris, item Pudendi muliebris pars.

PTERYGŎPHŎRUM, i. n. [πτερυγοφόρον] Succinum, dictum quia stramine, floccosque attrahat. V. Cæl. Rhod. 20. 12. Apud ipsum Diosc. 1. 113. est χρυσοφόρον.

P T I

PTISĂNA, æ. f. [πτισάνη, ἡ πτισσάνη] Pultis genus est ex farina hordeacea: verum tamen fit & ex aliis frugibus. Plin. lib. 18. cap. 7. Ptisanæ ex hordeo usus validissimus, saluberrimusque tantopere probatur. Unum laudibus ejus volumen dicavit Hippocrates, clarissimus medicinæ scientia. Ptisanæ bonitas præcipua Uticensi. In Ægypto vero ea est, quæ fit ex hordeo cui sunt bini anguli. In Bætica & Africa genus, ex quo fit, hordei, glabrum appellat Turanius. Idem lib. 22. cap. 25. Ptisanæ, quæ ex hordeo fit, laudes uno volumine condidit Hippocrates, quæ nunc omnes in alicam transeunt. Contra quanto innocentior est alica? Hippocrates tantum sorbitionis gratia laudavit, quoniam lubrica et facili hauriretur, quoniam sitim arceret, quoniam in alvo non intumesceret, quoniam facile redderetur, & assuetis hic solus cibus in febri, bis die posset dari, tantum remotus ab illis, qui medicinam fame exercent.
Ptisanam medici hodie quum absolute proferunt, Hordeaceam intelligunt: fit enim & triticea ptisana ex tritico vel farina triticea aqua elota, de qua Galen. lib. 1. alimentorum.

PTISANĀRIUM, i. n. [πτισανάριον] Ptisanarium oryzæ vocavit Hor. 2. Serm. 3. 155. Oryzam coctam, vel ptisanam, aut Sorbitionem ex oryza,
Quid cessas? agedum, sume hoc ptisanarium oryzæ. Accipiendum est, inquit Lambinus, Ptisanæ nomen hoc loco, non pro oryzæ succo, qui in potionem præbeatur, cujusmodi hodie fieri consuevit ex hordeo, in quo nihil inest præter aquam, & hordei cremorem, sed pro Pulte, in qua solidæ partes ipsius oryzæ maneant, quæ detur in cibum. [Videtur Caliculum intelligere, ptisanæ sorbitione plenum. Dicitur ut Pultarium, &c. Hic autem per Metonymiam, continens pro contento.

P T O

PTŌCHIUM, i. n. [πτωχεῖον] Domus alendis pauperibus destinata, idem quod Ptochodochium. l. ult. C de Sacrosanct. Eccles. V. Cang Gloss. Gr.

PTŌCHŌTRŎPHION, i. n. [πτωχοτροφεῖον] Diversorium, sive domus in qua mendici nutriuntur: πτωχὸν enim Græci Pauperem, seu mendicum dicunt, & τρέφω nutrio. Justinian. lib. 1. C. multis in legib. maxime sub tit. de Episcopis & clericis, & de sacrosanct. Eccles. conf. Cang. l. c.

PTŌCHŌTRŎPHUS, i. m. [πτωχοτρόφος] Qui pauperes alit. V. l. c. Cod. tit. 3. & ibid. leg. 42. & Cang. ibid.

PTOEMBARI, orum. pl. Africæ populi, qui canem pro rege habent, motu ejus imperia augurantes. Plin. lib. 6. cap. 30. & ex eo Alex. ab Alex. lib. 6. cap. 2.

PTOEMPHANÆ, arum. m. pl. Populi in Africa, iidem qui Ptoembari. Plin. l. c.

PTOLEMÆUM, V. PTOLEMÆUS.

PTOLEMÆUS, i. m. [Πτολεμαῖος] Nomen proprium Lagi, gregarii militis, filii, qui maxima auctoritate fuit apud Alexandrum Macedonem. Post cujus mortem, Ægypto & Africa & magna Arabiæ parte potitus, regnavit annis quadraginta. A quo deinceps Ægypti reges, Ptolemæi & Lagidæ appellati sunt. V. Joseph. 12. 1. & Justin. 13. 2. Græci quippe πόλεμον, & πολεμεῖν pugnare dicunt. Sic igitur a πολεμῶ Ptolemæus dicitur: sicut ab τιμῶ, quod est honoro, Timæus. [Immo e πτόλεμος. H. St. Videtur ea Macedonum Dialecto esse. Alioqui πολέμαιος, Ion. πτολέμαιος. Tum reliqua ejusmodi a nominibus in α, ut Τίμαιος a τιμή, Ἐραταῖος ab Ἐρατώ. V. tamen Priscian. lib. 2. fol 20. b. Aldi.
Ptolemæus Lagi duos filios habuit, Ptolemæum Philadelphum, & Ptolemæum Ceraunum. Philadelphus in regno patri successit, vir doctissimus, Stratonis discipulus, qui bibliothecam illam celeberrimam instruxit, quæ usque ad primum Alexandrinorum & Romanorum bellum duravit. V. Gell lib. 6 cap ult. Regnavit annis triginta octo: cui successit Ptolemæus cognomento Evergetes, quod Latine dici Beneficus potest. Hic viginti sex annis regno potitus, moritur: cui successit Ptolemæus Philopator, decem & septem annis regnans. Post eum Ptolemæus Epiphanes, qui annis viginti quatuor regnavit. Tum Ptolemæus Philometor,

Digitized by Google

metor, ejus filius, qui triginta quinque. Deinde Ptolemæus Evergetes, ejus frater, viginti novem, qui etiam Physcon dictus est. Huic successit fil. Ptolemæus, Philometor item dictus, & cum matre decem annis regnavit. Huic pulso substituit mater Ptol. Alexandrum, qui eam postea interemit. Regnavit ann. XVIII. Ei successit Ptol. Lathyrus dictus, ex Cypro oriundus. Post hunc Ptolemæus Dionysius, qui & Auletes dictus est, quem a civibus ejectum A. Gabinius restituit. Postremo filius ejus puer, Cleopatræ frater, qui Magnum Pompejum supplicem interfecit, periitque in obsidione Alexandriæ.
Ptolemæorum stemma habes apud Paul. Manut. Quæs. per Epist. 1. Epist. 10. & Accuratius apud Vaillant. in Hist. Ptol.
Vocantur interdum, non ex cognomine, sed ex ordine, quo regnarunt. Ut apud Appianum pag. 83. in fine, Πτολεμαῖος ἑνδέκατος Αἰγύπτου βασιλεύς. Sic col. 331. meæ edit. ἐπὶ τούτου Πτολεμαίου. Tamen apud eum legimus etiam pag. 90. Πτολεμαῖος ὁ τῷ Φιλαδέλφῳ. H. St.
Manes Ptolemæorum. Lucan. lib. 8. 696.
Fuerunt & alii hoc nomine, ut Pyrrhi regis filius, & alter Cypriorum rex, qui suis divitiis Romanum locupletavit ærarium. Item
Astrologus, natione Ægyptius, quem paulo post Trajani & Hadriani tempora floruisse constat. Scripsit Geographiæ lib. 7. Libros magnæ constructionis mathematicæ, vulgo vocans Almagestum, & alia. V. Fabric. Biblioth. Gr. lib. 4. cap. 14.
Ptolemæus, [Πτολεμαῖος] Fluvius in Troglodytico fine. Plin. lib. 6. cap. 29. Ex viæ omnes Arsinoen ducunt, conditam sororis nomine in sinu Charandra a Ptolemæo Philadelpho: qui primus Troglodyticen excussit, & amnem, qui Arsinoen præfluit Ptolemæum appellavit.
PTOLEMÆUS, a, um. [Πτολεμαῖος] Adj. quinque syllabarum. Propert. lib. 2. 1. 30.
Et Ptolemææ litora capta Phari.
PTOLEMÆUM, i. n. [Πτολεμαῖον] vel, ut quidam scribunt, Ptolemæeum [Πτολεμαιεῖον] Nomen est gymnasii apud Athenas. Cic. 5. de Fin. pr. Quum audissem Antiochum, Brute, ut solebam, cum M. Pisone in eo gymnasio, quod Ptolemæum vocatur, &c. Pausan. in Att. p. 35. Wech. In gymnasio, quod a foro non procul abest, & e conditore Ptolemæum appellatur, statuæ Mercuriales lapideæ visuntur, spectatu dignæ. Adest & Ptolemæi ænea statua. conf. Suet. Aug. cap. 18.
PTOLEMAIS, idis. f. patronym. [Πτολεμαΐς] Lucan. lib. 10. 69.
Miscuit incestam ducibus Ptolemaida nostris. De Cleopatra.
Adjective Sidon. Carm. 5. 461. Ptolemaide gaza.
PTOLEMAIS, idis. f. [Πτολεμαΐς] Oppidum in margine Rubri maris, ad primos elephantorum venatus, e Ptolemæo Philadelpho conditum & ob id Epitheras cognominatum, est in regione Troglodytarum. Plin. lib. 2. cap. 73. Strab. 2. extr. & 16.
Ptolemais, Nomen quinque urbium, quarum una est in Ægypto, in Aphroditopolites nomo. de qua Hieronymus ad Eustochium, Per arenas Syriæ pervenit ad Coum, quæ nunc Ptolemais dicitur. Altera est in Æthiopia, de qua supra. Tertia in Phœnicia, quondam Ace, de qua Steph. Quarta Nili fluminis. Quinta in Cyrenaica provincia Africæ, [Nisi quarta & prima eadem civitas.
PTOUM, i. n. [Πτῷον] Mons trivertex in Græcia. Erat autem ibi Thebanorum oraculum. Meminit Homerus in Catalogo navium. Strab. lib. 9. Ptoum autem mons campo Tenerico lacuique Copaidi ad Acræphium incumbit.
PTYAS, ădis. f. [πτυάς] a πτύω Spuere; Aspidis genus quoddam, quod sputum homini letale in oculos exspuit. Plin. lib. 28. cap. 6. Verum ex his, quæ referre fas sit, impubium puerorum contra salivas aspidum, quas ptyadas vocant, quoniam venena in oculos hominum exspuant. De orina loquitur.
PTYNOX, gis. m. [πτύγξ] Avis rapax, quæ Chalcis aliquibus dicitur. Aristot. de historia anim. lib. 9. cap. 12.
PTYSIA, æ. f. [πτύσις] Sputum. Unde & Ptysici, Qui nimio humore repleti semper sputum mittunt.

P U

P. V. Pedes quinque, Post quintum, Perfectissimus vir, Pia victrix, Præfectus vigilum, Præfectus urbi, Præstantissimus vir, Primarius vir, Populo videtur. PV. Privatus, Provincia, Publilia, Pugna, Pupilla.
PVB. Publicus, Publilia.
PUBER, ĕris. Adj. com. V. infra in dict. seq.
PŪBES, is. f. [ἥβη] proprie Lanugo, quæ maribus decimoquarto anno, feminis duodecimo circa pudenda oriri incipit. Quod quia maturitatis est signum, factum est, ut mas Pubes, sive Puber, vocetur, quamprimum ad generandum aptus est, & femina similiter ad concipiendum. Virg. 3. Æn. 427.
Prima hominis facies, & pulchro corpore virgo
Pube tenus. Inde, Os pubis medici vocant illud, Super quo pubes crescit circa pudenda. Apul. Met. 1. p 105. Elm. Ita ut ab umbilico pubetenus cetera corporis renudaret. Ibid. 9. p 222. Nonnulli exiguo tegili tantummodo pubem injecti. [Quibus locis potest & pro ipsa Pudenda parte accipi.
Pubes, Juvenum multitudo. Virg. 1. Æn. 403.
Haud aliter puppesque tuæ, pubesque tuorum. Cic. pro Milon. 62. Cui Senatus totam Remp. omnem Italiæ pubem, cuncta Pop. Rom. arma commiserat.
Pube præsente, est Populo præsente πανηγυρικῶς, ab iis qui puberes sunt, omnem populum significans. Paul.
Ægre id Romana pubes passa. Liv. 1. 9. V. Borrich. Vind. p. 194.
Omnis pubes. Virg. 9. Æn. 74. V. Fast.
Agrestis. Virg. 2. Georg. 343.
Armata. Valer. 7. Argon. 77.
Captiva. Hor. 3. Carm. 5. 18.
Delecta. Stat. 4. Theb. 212.
Effrena. Stat. 5. Silv. 2. 68.
Electa. Claud. de Bell. Gild. 416.
Fortissima. Lucan. lib. 2. 473.
Generosa. Stat. 5. Silv. 3. 146.
Indomita. Virg. 3. Georg. 174.
Nautica. Sil. lib. 6. 351.
Numerosa. Valer. 5. Argon. 40.
Rustica. Tibul. lib. 2. 1. 23.
Sobria. Sil. lib. 12. 106.

Pubes etiam Adjective sumitur. [ἀκμαῖος, ἔφηβος, ἀκμάζων] ut, Nepos in. 4. 4. Priusquam puer pubes esset. Cic pro Rabir. 31. Neminem esse dico, ex iis omnibus, qui illo die Romæ fuerint, (quem tu diem in judicium vocas) pubesque tum fuerit, quin arma ceperit. Gloss. Lat. Gr. Pubes, Ἥβη, καὶ ἔφηβος, ἡ ἀκμή.
PŪBER, ĕris, Adj. o. g. [ἔφηβος, Gl. Gr. L.] Cui pubis silvula succrevit. Pater filium puberem habens. Cic. 2. de Orat. 224.
Puber ætas. Liv. 1. 3. pr. Imperium ei ad puberem ætatem incolume mansit.
Puberes. pl. m. [ἐνήλικες, οἱ ἡβῶντες, ἔφηβοι. Gl. L. G.] Sallustius Jugurth. 26. extr. Omnes puberes, Numidas, negotiatores promiscue, uti quisque armatis obvius, interfecit. Cic. 1. Offic. 129. Nostro quidem more cum parentibus puberes filii, cum soceris generi non lavantur.
Pubera folia, i. e. Adulta. Virg. 12. Æn. 413. Servius. Sic in 4. 514. Pubentes herbæ. Et est reciproca inter herbas & homines translatio, nam & Pubertatem herbarum, & Florem juventutis vocamus. V. post.
PUBERUS, a, um. Adj. Idem. Gloss. Cyrill. Ἔφηβος, Pubertus, Puberta, Pubis, Pubescens. Lego Puber, vel Puberus, Pubera, Pubes. Nisi etiam Pubis, Adj. dictum fuit.
PUBERĀLE, is. n. Pubes, vel In pube pili. Gloss. Gr. Lat. Ἐφηβαῖον, Puberale. [An Vestis pubi injecta? ut Humerale, & similia.
PUBERTAS, ātis. f. [ἥβη, ἀκμή] Ætas in maribus, qui est annus XIIII, in feminis XII. Gloss. Gr. Lat. Ἐφηβεία. Pubertas.
Pubertas plena, XVIII annus est. Modestin. De adoptionibus, l. Arrogato. conf. Lex. Pitisc.
Pubertas, est Emissio ipsa pubis, a qua nuni Pubertatis dicti sunt. Columel. lib. 4. At citra naturæ quandam pubertatem. Cic. 2. de Nat. Deor. 86. Ut siquis deos & pubertatem natura dicat exsistere. Plin. lib. 25. cap. 11. Exstinguit venerem testibus circa pubertatem illita. [i. e. Puberi ætate.
Pubertas, Generandi vis. Tacit. de Germ. 20. 4. Sera juvenum Venus, eoque inexhausta pubertas. [An pro Pube, juvenum sobole?
Improprie, ut, Uvæ pubertas. Plin. lib. 23. pr.
PUBEO, pubēre. Ulpianus in l. 3. §. 8. Carbonianum. Plane si mater. D. de Carbon. edicto, Si duo impuberes patiantur status controversiam & alter eorum pubuerit, exspectari alterius quoque pubertas debet. [Potest esse a seq. Pubesco.
PUBENS, entis. Partic. [ἐφηβῶν, ἀκμάζων] ut, Claud. Cons. Prob. & Olyb. 142.
Sunt mihi pubentes alto de semine fratres.
Genæ pubentes. Virg. 12. Æn. 221. al. Tabentes.
Herbæ, Translate. Virg. 3. Georg. 126.
Pubentesque secant herbas. Ubi Servius, Pubentes, adultas, maturiores, quibus robur acquiritur. Quidam legunt Florentes.
Rosæ. Stat. 3. Silv. 3. 129.
PUBESCO, ĕre. [ἐφηβάω, ἡβάω, ἐξανθέω, γενειάω, χνοάζω] Lanuginem pudendorum emittere. Cic. 1. Off. 118. Namque Herculem Prodicium dicunt, ut est apud Xenophontem, quum primum pubesceret. Virg. 3. Æn. 491.
Et nunc æquali tecum pubesceret ævo.
Juventus pubescens. Sil. lib. 16. 679.
Ætas pubescit. Sil. lib. 3. 84.
Malæ pubescunt. Valer. 7. Argon. 140.
Pubescere, de stirpibus dictum, pro Adolescere, & maturitatem assequi. Virg. 2. Georg. 390.
Hinc omnis largo pubescit vinea fetu. i. e. Exuberat. Cic. 2. de Nat. Deor. 41. Quum is efficiat ut omnia floreant, & in suo quæque genere pubescant. De sole.
Vites pampinis pubescunt. Cic. 1. Tusc. 69. Hic autem, ubi habitamus, non intermittit suo tempore
Cælum mitescere, arbores frondescere,
Vites lætificæ, pampinis pubescere. Ex Poeta.
Virgulea pubescunt fetu. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 79.
Prata pubescunt flore. Ovid. 3. Trist. 12. 7.
PUBESCENS, entis. Partic. Idem quod Pubens. Sil. 16. 678.
Sidoniusne puer vix pubescente juventa. Sic
Ora pubescentia. Stat. 3. Silv. 3. 11.
Pubescente vere. Ammian. 27. 10.
Pubescente jam fide gestorum. Idem 31. 4.
PUBEDA, vel PUBETA, æ. m. Adolescens. Gloss. Isidor. Glossæ aliæ, Pubeda, Juvenis sine pube. al. Pubeda adultus. Mart. Capell. 1. Pubeda vixdum. conf. lib. 9. [Forte corrupte, pro Bupæda. V. f. l.
PUBLICIUS, a, um. Adj. [πουβλίκιος] Idem ac Publicus. ut, Ædiles publicii, Qui publica procurabant. Ovid. 5. Fast. 288. [Immo ex gente Publicia. V. paulo infra.
Publicius clivus appellatur, quem duo fratres, L. & M. Publicii Malleoli Ædiles Curules, (Scal. Plebei) pecuariis condemnatis, ex pecunia quam ceperant, munierunt, ut in Aventinum vehiculo Velia, veniri possit. Fest. Sic enim emendandum Festum puto. conf. Varr. L. L. 4. 32.
Publicium iter. Ovid. 5. Fast. 294. [Immo Publicius Clivus. V. loc.
Publicius, unde & Publiciana actio, Vide in ACTIO. Est titulus in Pandectis de Publiciana in rem act. Fuit Prætor apud Romanos, qui ad instar domini, non dominum agere actione sua voluit. Ulpian. in l. Sed & si. D. de Publician. [Re vera Publicius, vel antique Publicius, nomen est gentis Plebejæ, cognomentis Malleoli, & Bibuli notæ satis in Romana historia. V. Liv. 22. 53. & 27. 20. Ejus etiam denarios exhibet Fulv. Ursin. p. 215. edit. Patin. conf. Cic. 1. de Divin. 115. & 2. 113. de Publicio vate.
PUBLICUS, a, um. Adj. [δημόσιος, ἔνδημος] quasi Populicus, a populo; unde & Poblicus pro Publicus apud Plautum: Quod non est privatum alicujus, sed populo commune. Hinc Respublica, res populi.
Publicum, commune, singulare. Cic. 1. de Invent. 46.
Publicum & Privatum, opponuntur. Cic. pro Muren. 76. Odit populus Rom. privatam luxuriam: publicam magnificentiam diligit.
Jam publicum quidem omnium est, tabulata, &c. &c h. e. Omnibus commune. Plin. lib. 10. cap. 33.
Adulter publicus fiet. i. e. Palam fient ejus adulteria. Juven. 10. Sat. 311.
Æs publicum. Tacit. 12. Ann. 53.
Assertor. Ovid. Rem. Amor. 73.
Bonum. Plaut. Trin. 1. 2. 183.
Hoc ita si fiat, publico fiat bono.

Causam

Digitized by Google

Causam antea publicam nullam dixi. Cic. pro Rosc. Amer. 59. V. CAUSA.
Commoda. Hor. 2. Epist. 1. 3.
Consilium publicum, dictus est Senatus. Cic. 3. de Orat. 216. Quare non esti eloquentissimus Athenis Pericles, idemque in ea civitate plurimos annos princeps consilii publici fuit. [Quasi vero Periclem Senatorem intelligi velit, ac non potius Demagogum, qui in concionibus populi dominaretur eloquentia sua. Consilium publicum est, Cujusvis civitatis concilium. Vide T. Quintii cum Nabide altercationem apud Liv. 34. 32. Senatum Romanum publicum orbis terræ consilium vocat Cic. 3. Epist. 8. quod urbem terrarum auctoritate sua regeret. conf. Pro Sext. 27.
Cura publica juvenum, Bssine puella. Hor. 2. Carm. 8. 8.
Custodia. Tacit. 3. Ann. 36.
Favor. Ovid. 4. de Pont. 14. 56.
Fides. Sallust. V. FIDES.
Forma. Quintil. 1. 6. Utendum plane sermone ut nummo, cui publica forma est.
Furor. Claud. 2. in r. Conf. Stil. 305.
Jus publicum. Ter. Phorm. 2. 2. 65. V. JUS.
Litora omnia publica esse. Cic. in Topic. 32.
Locus. Ulpian. De tabulis exhibendis, l. Prætor ait, Publici loci appellatio quemadmodum accipiatur, Labeo definit, ut & ad areas, & ad insulas, & ad agros, & ad vias publicas, itinereque publica pertineat.
Loca urbis. Cic. 2. de Lege Agrar. 36.
Luctus. Ovid. ad Liviam, 66.
Ludus urbis. Hor. 4. Carm. 2. 42.
Lux publica immensi mundi. Ovid. 2. Met. 35.
Mala. V. Via infra.
Munera, Omnibus concessa bona. Ovid. 6. Met. 351.
Majestas, Imperii. Claud. 1. in Eutrop. 424.
Pecunia. Cic. 6. Verr. 139. Neque illam statuam esse ex pecunia publica, neque publice datam.
Religio publica. Publica religione consecratus is dicitur, quem vulgus *Canonizatum* vocat. i. e. Inter deos relatum. Budæus.
Res privatæ & publicæ. Plaut. Trin. 1. 2. 16.
Sacra publica. Festus, Publica sacra, Quæ publico sumptu pro populo fiunt, quæque pro montibus, pagis, curiis, sacellis. At Privata, Quæ pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt.
Sidera. Ovid. 18. Epist. 130.
Spes. Ovid. ad Liviam, 365.
Sumptus. Hor. 2. Carm. 15. 18.
Vectigalia publica, Ea quibus vectigal fiscus capit, quale est vectigal portus, vel venalium rerum, item salinarum, & metallorum, piscariarum. Ulpianus de Verb. sign. Inter publica.
Verba publica, Quibus utuntur omnes, tam vulgus, quam etiam docti. Ovid. 1. de Arte Am. 144. V. infra.
Via publica, Quæ in solo populi est, cujus solum publicum est, sive qua iter populo est. Javolen. lib. 43. D. t. 11. l. 2. Viam publicam populus non utendo amittere non potest.
Vias publicas, partim Prætorias, partim Consulares Romani appellaverunt. Ovid. 4. Trist. 3. 76.

Publica Virtuti per mala facta via est. [Sed rectius junges Publica per mala. V. loc.

Via publica nemo quenquam ire prohibet. Erasmus, Proverbii speciem habet illud Plautinum ex Curc. 1. 1. 35. Quo significant rerum communium æqualem omnibus usum esse, neque cuiquam vertendum vitio, quod jus publicum concedit.
Usus publicus. Hor. 2. Epist. 1. 92.
Utilitates publicæ. Tacit. 1. Ann. 10.
Publicum & Commune, differunt. Publicum dictum est, quasi Populicum, nimirum quod est totius populi, ut campus Martius, ager Campanus, qui lege agraria fare publicatus est: Prætor, Consul, & ceteri magistratus, & leges sunt Publicæ personæ. Nam totius populi personam sustinent. Commune duobus modis accipitur: uno modo commune appellamus, quod est duorum aut plurium, ut Paries communis, Communis domus, &c. atque harum rerum communium causa competit Actio communi dividundo: a quarum similitudine dicimus Martem communem, Vitam communem, Mortem communem: & ita accipe illud Cic. pro Rosc. Amer. 72. Quid tam commune, quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus ejectis? Altero modo Communia dicimus, quæ a nemine sunt occupata, neque possessa, & possunt fieri occupantis, ut aqua profluens, aer, litus maris, lapilli, & gemmæ in litore maris: quarum rerum causa non datur Actio communi dividundo apud Jurisconsultos. Ex Lambino.
Opponitur etiam Commune Proprio. ut Cic. pro Sull. 9. Tempus agendi fuit mihi magis proprium quam ceteris: doloris vero & periculi fuit illa causa communis. Ex eodem. Sic Publico Privatum.
Publica privatis secernere. Hor. de Arte Poet. 397.
Publicus, interdum Vulgaris, & ab Egregio distinguitur. Ita apud Petron. cap. 3. Sermonem habes non publici saporis. V. interpr.
Publicum etiam dicitur, Quod dicis causa tantum, vel ex communi solemmodo more quodam ac usu fit. Ita
Verba publica dicuntur, Quæ per blanditiem fiunt. Senec. Epist. 3. Priora illo verbo quasi publico usus es, & sic illum Amicum vocasti, quomodo omnes candidatos Bonos viros dicimus: quomodo obvios, si nomen non succurrit, Dominos salutamus. Ovid. 3. Amor. 7. 11.

Et mihi blanditias dixit, Dominumque vocavit,

Et quæ præterea publica verba sonant. Similiter, Publica officia dixit Plin. 9. Epist. 77. conf. Burm. ad Petron. cap. 39. p. 169. &c.
Publicum omnium est, Omnibus est commune. Plin. lib. 10. cap. 33. Plaut. Rud. 2. 7. 17.

Illic, ubi vis, condormisce: nemo prohibet, publicum est.

Publicum est, quod civitas universa aliqua de causa frequentat. Cic. 2. de Invent. 40.
Publicum, Absolute, aliquando significat Vectigal: unde & Publicani dicti sunt. Suet. Calig. cap. 40. Addiditque ad caput legis, ut tenerentur publico, & quæ meretricium & qui lenocinium fecissent. Ulpianus etiam alicubi usus est. Budæus.
Publica, n. pl. eodem modo. Hor. 1. Epist. 1. 77.

Pars hominum gestit conducere publica. Cic. 1. Q. frat. 1. 25.

Hic te ita versari, et & publicanis satisfacias, præsertim publicis male redemptis, & socios perire non sinas, divinæ cujusdam virtutis esse videtur, id est tuæ. V. Donat. ad Tacit. 13. Ann. 51. & Lips. ad Senec. de Const. Sap. cap. 14.
Aliquando Ærarium etiam significat. V. Gronov. ad Liv. 2. 9.
Convivari de publico. V. CONVIVOR.
Redigere bona in publicum. V. IN præpositionem.
Conferre in publicum, In commune. Plin. 9. Epist. 13. V. CONFERO.
Publicum, pro Conspectu publico. Liv. 9. 7. de Caudina pace loquens, Ut postero atque insequentibus diebus nemo eorum forum, aut publicum aspicere vellet. Budæus.
In publico. V. IN.
Abstinere publico. V. ABSTINEO.
Carere publico, Non prodire in publicum. Liv. 40. 61. Ceterum proximis Censoribus adeo omnibus notis ignominiisque confectos esse, ut quidam eorum mortem sibi ipsi extemplo consciverint: ceteri, non foro solum omni deinde vita, sed prope luce ac publico caruerint.
Edicere in publicum. Suet. Galba, cap. 19.
Egredi in publicum. Tacit. 4. Hist. 49. 7.
Prodire in publicum. Suet. Neron. cap. 52.
Proponere litteras in publico. Cic. 7. Att. 17.
Rapi de publico. Suet. Othone cap. 7.
Sum in publico. Cic. 7. Verr. 91. Cleomenes, quanquam nox erat, tamen in publico esse non audet: includit se domi.
Vehi per publicum. Suet. Neron. cap. 9. Ejusdem sæpe lectica per publicum simul vectus est. De Nerone & ejus matre.
Versari in publico. Tacit. 15. Ann. 59.

PUBLICE, Adv. [δημοσίᾳ, πανδήμως] Vulgo, palam. Ter. Adelph. 3. 3. 89.

Haud cito mali quid ortum ex hoc sit publice. i. e. Nunquam obfuturus Reipub.

An publico? H. St. Hic est pro In publicum.
Custos publice, Publico nomine. Ter. Eun. 2. 2. 159. Cic. 6. Verr. 47. Eique (navi) faciendæ senatorem Mamertinum publice præfuisse.
Adjuvare publice. Tacit. Agric. 21. 1.
Dicere publice. Cic. 5. Verr. 80. Itaque quum Philinus Herbitensis, homo disertus & prudens, & domi nobilis, de calamitate aratorum, & de fuga, & de reliquorum paucitate publice diceret.
Dare causam publice. Cic. 5. Verr. 170. Cui Senatus dederat publice causam, ut mihi fratrique meo gratias ageret. [An Curam?
Gratulari sibi publice. Plin. 5. Epist. 15. His ex causis ut illi, sic mihi gratulor, nec privatim magis, quam publice, quod tandem &c.
Possidere bona publice. V. POSSIDEO.
Venire publice, Palam. Cic. 1. Verr. 2. Cuncti ad me publice sæpe venerunt, ut suarum fortunarum omnium causam defensionemque susciperem. [i. e. Civitatum suarum nomine.
Venire publice, & Privatim, contraria. Cic. 4. Verr. 21. Primique, publice privatimque, venerunt.
Socii publice, Cum Rep. quacunque. Cic. 5. de Finib. 42. Serpit sensim foras, cognationibus primum, tum affinitatibus, deinde amicitiis, post vicinitatibus cum civibus & iis, qui publice socii atque amici sunt, deinde totius complexu gentis humanæ.
Itur illac publice. Ulpian. in l. 1. D. Nequid in loco publico fiat.
Maximam publice putant esse laudem, quam latissime a suis finibus vacare agros. Cæs. 4. Bell. Gall. 3. i. e. Civitati cuique.
Publice providere, pro Saluti publicæ, Vide in PROVIDEO. H. St.
Scribere publice. Cic. 16. Att. 11. Publice tamen scripsi, si uti vellet iis Valerius, aut mihi nomina mitteret. Idem 15. Fam. 9. i. e. Ad Senatum populumque Ro.
Sum. ut, Publice & privatim oneri esse. Cic. 3. Verr. 26. Neque meus adventus labori aut sumptui, neque publice, neque privatim fuit. i. e. Neque meis amicis, neque provinciæ, aut urbi.
Valere publice. Tacit. 12. Ann. 60. Publice valebant.
Ali publice, Ex publico. Nepos 3. 3. 3.
Dati ei sumptus publice. Auctor de Viris illust. cap. 40. i. e. Ex ærario.
Locantur publice cibaria anseribus. Cic. pro Rosc. Amer. 56. h. e. Ex publico aluntur. Suet. August. cap. 36.
Pararet locum publice, ubi deverteretur. Liv. 42. 1.
Præbere epulum publice. Suet. Vitel. cap. 10. i. e. Populo.
Redimere publice. Cic. 7. Verr. 89. Quem ab illis prædonibus Locrenses postea publice redemerunt. i. e. Sumptibus publicis.
Restituere Capitolium publice. Tacit. 4. Hist. 9. 4. i. e. Sumptu publico.

PUBLICITUS, adv. [δημοσίως] Idem quod Publice. Ter. Phorm. 5. 8. 85.

Nunne hoc publicitus scelus hinc deportarier
In soles terras? Ubi Donatus, Publicitus, publica cura & consilio. Plaut. Amph. 4. 2. 7.
An foris censebas nobis publicitus præberier? Idem Bacch. 2. 3. 79. Ibidem publicitus servant. & Pers. 4. 3. 40. Ut fiat auctio publicitus. V. Non. 11. 27. & Charis. 2.

Nullius ibi privatim, sed omni publicitus gratia obstrictus. Apul. 2. Florid. p. 147. Elmenh.
Peccata prohiberi publicitus interest. Gell. 6. 14.

PUBLICANUS, i. m. [τελώνης, τελώνιον] Publicanos a Publicis appellarunt majores nostri, Eos qui Publica, i. e. vectigalia, & alios Pop. Rom. reditus exigendos certo constitutoque pretio a Censoribus singulis lustris exactis redimebant. Horum ordinem & numero amplissimum, & personarum dignitate potentissimum fuisse constat. Cic. pro Planc. 23. Flos enim Equitum Romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum Reip. Publicanorum ordine continetur. Ulpianus De Publicanis & vectigalibus, l. 1. D. Publicani sunt, qui publico fruuntur: nam inde nomen habent: sive fisco vectigal pendant, vel tributum consequantur: & omnes qui aliquid a fisco conducunt, recte vocantur Publicani. conf. Lex. Pitisc.
Familiæ maximæ publicanorum. Cic. pro Lege Manil. 16. V. FAMILIA.
Aspernari nomen publicani. Cic. 1. Q. frat. 1. Nomen autem Publicani aspernari non possunt, qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerunt.
Cato Publicanos tertium jam mensem vexat. Cic. 1. Att. 15.
Mulier Publicana. Adjective Cic. 5. Verr. 78. Muliercula publicanæ noluit ex decumis nimium lucri dare.

PUBLICIUS, Adj. V. supra suo loco.
PUBLICO, [δημεύω, δημοσιεύω, ἐκδημοσιεύω, ἐκδίδωμι] āre. Omnibus palam facere, manifestare. Justin. 1. 7. 15. Non contentus voluptatum suarum tacita

Digitized by Google

tacita conscientia, nisi etiam matrimonii reticenda publicaret. Plin. lib. 33. cap. 3.
Librum publicare, Edere in publicum. Plin. 4. Epist. 27. Ad hunc gustum totum librum repromitto: quem tibi, ut primum publicaverit, exhibebo.
Oratiunculam publicare. Plin. 5. Epist. 108.
Fortunam suam publicare, pro Passim communicare. Senec. 1. de Clement.
Se publicare. Suet. Neron. cap. 21. l. 2. Copiam sui publico facere, & publice cantare.
Publicat vulgo corpus suum meretrix. Plaut Bacch. 4. 8. 22.
Publicari mulier dicitur, Quæ ad quæstum meretricium damnatur. V. Burm. ad Quintil. 7. 9.
Publicare crimen, interdum non pro Divulgare, aut palam facere: sed pro Derivare in totam civitatem, vel Totam civitatem ejus insimulare. Liv. 38. 61. Scriptum erat, Aristonem privatim ad neminem, publice ad Seniores (ita Senatum vocabant) mandata habuisse. Publicato crimine minus intenta de paucis quæstio erat.
Publicare, Præconi publico subjicere, Publicum facere. Cic. 2. de Invent. 98. Lex erat apud Rhodios, ut si qua rostrata in portu navis deprehensa sit, publicetur. Quum magna in alto tempestas esset, vis ventorum, invitis nautis, Rhodiorum in portum navim coegit. Quæstor navim populi vocat: navis dominus negat publicari oportere. Idem 2. de Finib. Secutus est, qui in causa impia, victoria etiam fœdiore, non singulorum civium bona publicaret, sed universas provincias, regionesque, uno calamitatis genere comprehenderet.
Publicare hominem, Populo communem facere: cui opponitur Revocare in servitutem. Suet. Claud. cap. 25. Libertinos, qui se pro equitibus Romanis agerent, publicavit. [i. e. Hastæ publicæ subjectos venire in servitutem jussit. conf. Aug. cap. 24.
Agros publicare. Cic. 1. de Lege Agr. 10.
Bona. Cic. 4. in Catil. 8.
Privata publicare, publica liberare. Cic. 2. de Lege Agr. 57.
Publicari, Fisco acquiri. Paulus in l. Via. D. de servit. rustic. præd. Si fundus serviens, vel is, cui servitus debetur, publicetur: utroque casu durant servitutes: quia cum sua quisque conditione fundus publicatur.
PUBLICANS, antis. Partic. Conditio publicantium, scil. Opus. i. e. Edentium. Plin. Nat. Hist. præf.
PUBLICĀTUS, a, um. Partic. Bona publicata. Nepos 7. 4. 5. & 8. 1. 5.
Publicata pudicitia, V. Pudicitia, in PUDEO.
Sermones publicati. Petron. cap. 39.
PUBLICATIO, ōnis. f. [δήμευσις] Cic. 4. in Catil. 10. Adjungit etiam publicationem bonorum.
Proponere publicationem bonorum. Cic. pro Planc. 97.
PUBLICĀTOR, ōris. m. Publicator occulti. Sidon. 3. Epist. 13. Onomast. Vet. Publicator, τελώνης. Hic pro Publicano.
PUBLICĀTRIX, īcis. f. Sic, Publicatrix intestini decoris, Venus ab Arnobio sic dicta, lib. 1.
PUBLĬCŎLA, quasi Cultor & observator populi, [δημοκηδὴς, δημηγός. Gl. L. G.] hoc cognomine dictus est Publius Valerius, qui in locum Tarquinii Collatini consul a populo suffectus est. Plutarch. conf. Liv. 2. 8. al. Poplicola; ut Græci communiter, & Marmora apud Sigon. ad Liv. 2. 8 [Suid. Ποπλικόλας, ὄνομα κύριον παρὰ Ῥωμαίοις. Sic & Πόπλιος, cum π. nisi Latini Publius constanter per b. V. Sigon. l. c.
Appellativa usus est Sidon. Carm. 23. 80.

Inter publicolas manu feroces
Trunco Mucius eminet lacerto.

PUBLIPOR, ōris. m. [Πουπλίου παῖς] Publii puer sive servus. Alex. ab Alex. lib. 5. c. 4 Cumque mancipiis & servis, inquit, nullum cognomen, aut prænomen veteres impertirent, soloque appellarent nomine: si quando tamen manu emissi libertatem meruissent, ut inter servilem personam & liberam discrimen nominis foret, cum illis ordo, honos & locus accesserit, prænomina patronorum, ac si disciplina & cultu Romano essent educati, sæpissime sibi arrogarunt. Marcipores, Lucipores, Publipores, a Marco, Lucio, & Publio, multi servitute exempti, nuncupati sunt. V. MARCIPOR, & QUINTIPOR.
PUBLIUS [Πόπλιος] Poeta mimorum, super Laberio judicatus. Julii Cæsaris familiares ambo, sed Publius acceptior. Nam Laberii maledicentia, simul & arrogantia, Cæsar magnopere offendebatur. Publius genere Syrus fuit, conditione servus: puer enim & forma & ingenio e domino manumitti & erudiri meruit. Romam venit ad ludos Cæsaris, ubi mimos suos egit, magno ipsius & populi applausu. Ex Gell. 17. 14. & Macrob. 2. Saturn. 7. Plin lib. 8. cap. 51.
Publius item, prænomen Ro. ejus: Qui populo gratus fuit: quasi Populius. Scribitur ut reliqua prænomina, prima tantum littera: ut, P. Virg. Maro, &c. V. Quæ ex Sigon. in PRÆNOMEN afferuntur.
Publii, qui prius pupilli facti erant, quam prænomina haberent: alii ominis causa, ex pube. Probus in Epitome, de Nominib. Valer. Max. adscripta.
PUBLILIUS, i. m. nomen gentile Ro. a Publio forsan descendens. V. Sigon. de Nom. Rom. p. 1405. edit. Gothofr.

P U C

PŬCĪNUM, i. n. [Πούκινον] Ptolemæo lib. 3. cap. 1. Oppidum est Histriæ in mediterraneis. [Idem forte cum seq.
Pucinum, Castellum in Venetia decima regione Italiæ, in Carnorum agro, nobilitatum ob vina elegantia quæ ibidem nascuntur. Plin. lib. 3. cap. 18.
PUCĪNUS, a, um. Adj. [Πουκῖνος] ut, Pucinum vinum, ab oppido Pucino, in quo nascitur. Plin. lib. 14. cap. 6. de vinis generosis, Julia, inquit, Augusta LXXXII annos vitæ Pucino retulit acceptos, non alio usa. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul a Timavo fonte, saxeo colle, maritimo afflatu paucas coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamentis judicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes miris laudibus Pyctanon appellaverunt ex Adriatico sinu. [Immo Prætianum. V. Hard. not.

P U D

PŬDEO, ui, itum, [αἰδέομαι, αἰσχύνομαι, ἐρυθριάω] ēre. Fere semper in tertiis motum personis legitur. Plaut. Cas. 5. 2. 3.

Ita nunc pudeo, atque ita nunc paveo, atque ita in ridiculo sumus ambo.

Cum Accusativo. Lucan. lib. 8. 495.

—semper metuet, quem sæva pudebunt.

Ter. Adelph. 4. 7. 36. Non te hæc pudent?
Impersonale sæpius legitur, ut dictum est: aliquando cum Infinitivo, & vel subauditur, vel additur accusativus Me vel Te; Ter. Heaut. 5. 4. 18.

—pudet
Dicere hac præsente verbum turpe: at te id nullo modo
Facere puduit.

Non me hoc jam dicere pudebit. Cic. 1. Q. frat. 1.
Cum Accusativo. Ter Adelph. 1. 2. 4.

Quid fecit? D. quam neque pudet
Quicquam, neque metuit quemquam.

Me autem quid pudeat? qui, &c. Cic pro Arch. 12.
Quem non pudet, hunc pœna dignum puto. Cic. 1. de Orat. 121.
Me pudet quod, vel quia. Plaut. Capt. 1. 2. 9.
Cum Genitivo. Ter. Heaut. 2. 3. 19

Cujus nunc pudet me & miseret, qui harum mores cantabat mihi.

Cic. 2. Verr. 35. Quos libidinis infamiæque suæ, neque pudeat, neque tædeat.
Crassi, pudet me tui. Cic. in Pison. 58.
Cujus eos non pudere miror. Cic. 10 Philip. 22.
Ita tui hujuscemodi criminis maxime eum pudet? Cic. 7. Verr. 136.
Pudet incœpti. Stat. 3. Theb. 609.
Pudet tanti mali. Hor. Epod. 11. 10.
Patris mei meum factum pudet, pro Meorum factorum. Cic. in Orat. 155.
Sceleris pudet. Hor. 1. Carm. 35. 33.
Pudet & Piget hoc distant: Pudet verecundiæ est, Piget pœnitentiæ. Non. 5. 10. Donatus in Adelph. 3. 3. 39. Pudere, est in his quæ turpiter fiunt: Pigere, in his quæ cum malo, damnoque.
Piget, minus quam Pudet. Cic. pro Domo 29. Me non solum piget stultitiæ meæ, sed etiam pudet.
Pudebat. Cic. 2. Philip. 61. Si te municipiorum non pudebat, ne veterani quidem exercitus.
Puditum est, pro Puduit. Plaut. Cas. 5. 2. 4.

Sed ego insipiens nova nunc facio, pudet, quod prius non puditum unquam est.

Idem Bacch. 3. 1. 12. & Apul. Apol. & Florid. p. 348. Elmenh. Apollinem tam humilis victoriæ puditum est.
Puditum esset. Cic. pro Flacc. 52. Nonne esset puditum, si hanc causam agerent severe, &c.
Puditurum esset. Plin. lib. 36. cap. 15. Quum puderet vivus, tanquam puditurum esset exstinctos.
Non enim pudendo, sed non faciendo id, quod non decet, impudentiæ nomen effugere debemus. Cic. 1. de Orat. 120.
Induci ad pudendum, Cic. de Clar. Orat. 188. Plaut. Epid. 2. 1. 1.

Plerique homines, quos, cum nihil refert, pudet; ubi pudendum est,
Ibi eos deserit pudor, cum usus est ut pudeat.

PUDENS, entis. [αἰδήμων] Partic. Cic. 5. Verr. 161. Metelli est filius in provincia: non puer, sed adolescens bonus ac pudens.
Petulans, & Pudens, contraria. Ovid. 1. de Arte Am. 767.
Pudens animus. Ter. Heaut. 1. 1. 68.
Hominem pudentem & officiosum cognosces, & dignum qui a te diligatur. Cic. 13. Fam. 62.
Risus pudens & liberalis. Auctor ad Herenn. lib. 3. 23.
Nihil apparet in eo ingenuum, nihil moderatum, nihil pudens, nihil pudicum. Cic. 3. Philip. 28.
Pudentissimus. Cic. pro Cluent. 77. Homines totius ignari negotii, qui Oppianicum nunquam vidissent, virum optimum, & hominem pudentissimum pecunia oppressum arbitrarentur? Vetus codex habet Prudentissimum.
Pudentissimus atque optimus vir. Cic. pro Flacc. 48.
Pudentissima lectissimaque femina. Cic. 3. Verr. 84.
PUDENTER, Adv. [αἰδημόνως] Cum pudore, vel Verecunde: cui contrarium Impudenter.
Appellare aliquem pudenter. Cic. pro Quint. 38. Quem nunc interficere nefarie cupis, eum tum pudenter appellare nolebas?
Rogare aliquem parum pudenter. Cic. 7. Fam. 28.
Sumere pudenter aliquid. Hor. 1. Epist 17. 44.
Licentia sumpta pudenter. Hor. de Arte Poet. 51.
Vivere pudenter. Cic. in Vatin. 6.
Compar. Cic. 7. Att. 2. Bene eveniat, inquit Carneades, spurce, sed tamen pudentius quam Lucius noster & Patron. Al. Prudentius. Gell. 12. 11. Pudentius peccare.
Superl. Cic. 16. Att. 15. Pudentissime hoc petierat.
PUDENDUS, a, um. Adj. ex Partic. [αἰδοῖος, αἰσχυντός] Plin. lib. 17. cap. 22. Illam inscitiam pudendam esse conveniet.
Amor pudendus. Ovid. 5. Epist. 44.
Causa pudenda tua est. Ovid. 5. Epist. 98.
Lucra. Ovid. 3. de Arte Am. 442.
Luxus. Tacit. 3. Ann. 53. 1.
Strages. Claud. de Bell. Getico 158.
Vita. Ovid. 2. de Pont. 2. 108.
Vulnera. Virg. 11. Æn. 55.
Ut jam pudendum sit, honestiora esse legionum decreta, quam Senatus. Cic. 5. Philip. 4. [Hic est Gerundium.
Dictu pudenda. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Multa pudenda pati. Ovid. 2. Trist. 504.
PUDENDA, orum. n. pl. Eæ partes corporis, quibus mares feminæque discernuntur. Augustin. Civ. Dei, 14. 17. Qui nudi exercebantur in campo, pudenda operiebant. Idem infra.
Pudenda, ut Græca τὰ αἰδοῖα, sed & Pars pudenda dici potest, ut ab Ovidio Pars pudibunda nostri, sicut Græce τὸ αἰδοῖον, subaudiendo μόριον, vel μέλος. Suidas, Μήδεα, τὸ αἰδοῖον μέλος τοῦ σώματος. H. St.
De podice. Min. Fel. 28. 10. Strepitus per pudenda corporis expressi.
PUDĪBUNDUS, a, um. [αἰσχυντηρός] aliud Adj. Idem quod Pudens. Plin. lib. 10. cap. 20. Idem cauda annuis vicibus amissa cum foliis arborum, donec renascatur iterum cum flore, pudibundus ac mærens quærit latebram. De pavonibus. conf. Columel. 10. 360.

Amplexus pudibundi. Claud 3. de Rapt. Proserp. 275.
Dies pudibunda exoritur, Purpurea. Stat. 5. Theb. 296. Descriptio Auroræ.
Matrona. Hor. de Arte Poet. 232.
Ora. Ovid. 2. Fast. 819.
Sales pudibundi. Auctor ad Calpurn. Pison. 114.
Pars pudibunda nostri, Genitalia membra. Ovid. 3. Amor. 6. 69.
Pudibunda, quæ vulgo Pudenda. Vide in BRACCÆ ex Ambrosio. H.St.

PUDIBILIS, e. Adj. Idem. Lamprid. Heliogab. cap. 12. Pudibilia membra.

PUDIMENTUM, i. n. Gloss. Gr. Lat. [αἰδοῖον], Pudimentum, pudendum.

PUDESCIT, pro Pudet. Prudent. Cathem. 2. 26.
Piget, pudescit, pœnitet.

PUDESCENDUS, a, um. Adj. ut Perpudescendi morbi. Pontanus de Sermone 423. Quippe qui palam propudii notaretur, morbique perpudescendi. H. St. Extant fol. 226. b. Aldi.

PUDEFIO, [αἰσχύνομαι] fieri. a Pudefacio fit. Gell. lib. 15. cap. 17. Traditur sibi tibias quum ad os adhibuisset, inflassetque, pudefactus oris deformitate, abjecit, infregitque. De Alcibiade.

PUDICUS, a, um. Adj. [σώφρων, σεμνός, [illegible]] notæ significationis: ut, Pudicum ingenium Pamphili, apud Ter. Hec. 1. 2. 77.
Pudicus a. V. A præpos. & Plaut. Curc. 1. 1. 50.
Amicitia pudica. Stat. 2. Silv. 2. 144.
Animus. Ovid. 7. Epist. 5.
Aures. Senec. Hippol. 8.
Crines. Ovid. 3. de Pont. 3. 51.
Fidem pudicam sollicitare donis. Ovid. 7. Met. 720.
Frons. Ovid. 3. de Pont. 2. 107.
Frons. Claud. Cons. Mall. Theod. 118.
Mores. Ovid. 3. Trist. 7. 13.
Preces. Ovid. 1. Epist. 85.
Thalamos violare pudicos. Ovid. 1. Amor. 8. 19.
Vota. Ovid. 9. Epist. 35.
Pudicus, Qui alienam libidinem non est perpessus, qui muliebria non est passus: Impudicus contra, Qui alienæ libidini obtemperavit, sive mas sit, sive femina. Notum est maledictum illud in nescio quam, Aversus & adversus impudicus es. Quo arguebatur ille τῷ ὀπίσθῳ, καὶ τῷ [illegible]; id est parte postica, & ea, quæ totius corporis dignissima est, alterius libidinem pertulisse. Esse autem hanc Pudici & Impudici apud Latinos significationem, testimonio mihi erit Plaut. Amph. 1. 1. 192.
Ego tibi istam hodie, sceleste, comprimam linguam. A. haud potes;
Bene pudiceque custoditur. Hor. 1. Serm. 6. 82.
— quid multa? pudicum,
Qui primus virtutis honos, servavit ab omni
Non solum facto, verum opprobrio quoque turpi. V. plura apud Lambinum in Horatium.
Miles. Cic. ad Octav. Audiet C. Marius impudico domino parere nos, qui ne militem habere voluit nisi pudicum?
Pudicus, nonnunquam pro Eo qui alterius pudicitiam non violat: & qui alterum non efficit impudicum. Hoc sensu accipiendum est quod ab Horatio de Hippolyto dicitur, quum ait 4. Carm. 7. 25.
Infernis neque enim tenebris Diana pudicum
Liberat Hippolytum.
Pudicus, Castus, ut, Conjuges. Hor. 4. Carm. 9. 41.
Juvenis. Senec. Hippol. 12.
Mulier. Hor. Epod. 2. 39.
Nupta. Ovid. 2. Fast. 794.
Compar. Ovid. in Ibin, 349.
Nec tibi contingat matrona pudicior illa, &c.
Superl. Pudicissima femina. Plin. 7. 35.

PUDICE, Adv. [σωφρόνως] ut,
Actum pudice omne ævum. Ovid. ad Liviam, 42. Ter. Andr. 1. 5. 39.
Bene ac pudice ejus doctum atque eductum sinam
Coactum egestate ingenium immutarier?
Compar. Pudicius. [σωφρονέστερον] Plin. 4. Epist. 13. Ubi enim jucundius morarentur, quam in patria: aut pudicius continerentur, quam sub oculis parentum, &c. Plaut. Merc. 4. 3. 15. Pudicius faciunt illi.

PUDICITIUS, Idem. Apol. Apol. 1. p. 312. ed Colv. Versus tanto pudicitius compositi. [quasi a Pudiciter.

PUDICITIA, æ. f. [τὸ σῶφρον, σωφροσύνη] Animus pudicus. Plin. lib. 17. cap. 25. A quo tempore pudicitiam subversam Piso gravis auctor tradidit. Ovid. 16. Epist. 282.
Lis est cum forma magna pudicitiæ. Juven. 10. Sat. 297.
Amissa pudicitia. Liv. 1. 58.
Delibata. Suet Aug. cap. 68. Quasi pudicitiam, delibatam a Cæsare, A. etiam Hirtio in Hispania CCC Millibus nummûm substraverit.
Impenetrabilis Agrippinæ pudicitia. Tacit. 4. Ann. 12.
Inviolata. Ovid. Epist. 5. 103.
— nulla reparabilis arte
Læsa pudicitia est: deperit illa semel.
Obstinata. V. OBSTINO.
Prostrata. Suet. Tiber. cap. 35. Idem Cæs. cap. 2.
Publicatæ pudicitiæ. i. e. Prostitutæ. Tacit. lib. de Morib. Germ. 19. ubi de animadversione in adulteros loquitur.
Attentatur pudicitia. V. ATTENTO.
Colere pudicitiam. V. COLO.
Eripere pudicitiam alicui. Cic. pro Milon. 9.
Habere pudicitiam in propatulo. Salust. Catil. cap. 13.
Imminuere pudicitiam virginis. V. IMMINUO.
Non parcere suæ nec alienæ pudicitiæ. Cic. pro Rabir. 8.
Parcat juventus pudicitiæ suæ, ne spoliet alienam. Cic. pro Cœl. 42.
Pudicitia, Religiosa munditia, ac puritas. Virg. 2. Georg. 524.
Casta pudicitiam servat domus.
Quæstio pudicitiæ, Qua scil. de stupro masculi quæritur. Val. Max. 6. 1. 7 conf. Justinian. Inst. l. 4. tit. 17. §. 4.
Pudicitiam, pro Dea coluerunt Romani. Festus, Plebejæ Pudicitiæ sacellum in vico longo est. V. Liv. lib. 10. 23.

PUDOR, ōris m. [αἰδὼς, αἰσχύνη] dicitur Ob aliquam rem sordidam timor, ut ait Perottus. Cic. pro Cluent. 12. Deinde ita flagrare cœpit amentia, sic inflammata ferri libidine, ut eam non pudor, non pudicitia, non pietas revocaret.
Claustra pudoris & reverentiæ refracta. Plin. 2. Epist. 14. ad Maximum.
Insigne pudoris. Ovid. 1. de Arte Am. 30.
Naufragium pudoris. Firmic. lib. 6. cap. 12.
Significatio pudoris. Cic. 2. de Orat. 182.
Plena pudoris libertas. Lucan. ad Pison. 94.
Moderator cupiditatis pudor. Cic. 2. de Finib. 113.
Paupertatis pudor & fuga. Hor. 1. Epist. 18. 24.
Famæ pudor. Cic. de Provinc. Consul. 14.
Pudor patris, Reverentia. Ter. And. 1. 5. 28. conf. Idem Hec. 1. 2: 47. & Liv. 5. 46.
Pudor etiam, pro Scelere, & probro, vel dedecore sumitur, quia sunt pudoris causa. Ovid. 11. Epist. 79.
Irruit, & nostrum vulgat clamore pudorem. Idem Rem. Amor. 359. Pudor est mihi dicere. Liv. 34. 58. Amicitiam Romanorum expetere Antiochum: sed quæ impetrata, gloriæ sibi, non pudori sit. Gloriam hic Pudori opponit. V. Berneg. ad Suet. Cæs. cap. 2. n. 1.
Pudor pro Fama, & existimatione. Plin. 2. Epist. 4. Magnum habes facilitatis meæ pignus, cujus fiducia debes famam, pudoremque defuncti suscipere. Idem 5. Epist. 1. Neque aderat alius, qui defunctæ pudorem tueretur. Cic. 5. Fam. 1. Quem si parum ipsius pudor defendebat.
Æger pudor. Valer. 7. Argon. 514.
Afflictus. Stat. 11. Theb. 164.
Castus. Ovid. 1. de Arte Am. 100.
Dirus. Senec. Herc. OEth. 9.
Famosus. Ovid. 3. Amor. 6. 78.
Fœdus. Ovid. 3. de Arte Am. 247.
Infans. Hor. 1. Serm. 6. 56.
Ingenuus. Juven. 11. Sat. 154.
Malus pudor. i. e. Vitiosus, [δυσωπίαν] Græci vocant, de quo scripsit Plutarchus libellum utilissimum. Hor. 2. Serm. 3. 39.
— pudor te malus urget,
Insanos qui inter vereare insanus haberi. Annotavit Lambinus. Idem 1. Epist. 16. 24.
Miser. Ovid. 9. Epist. 29.
Profugus. Ovid. 4. Epist. 155.
Projectus. Ovid. 6. Met. 544.
Pulcher. Claud. Cons. Prob. & Olyb. 22.
Rigidus. Claud. Cons. Mall. Theod. 246.
Sanctus. Tibul. lib. 1. 3. 83.
Tener. Ovid. 2. Epist. 143.
Timidus. Ovid. 1. Amor. 5. 8.
Turpis. Ovid. 11. Met. 180.
Verecundus Ovid. 2. de Arte Am. 572.
Virginei pudoris flos intemeratus. Ovid. 14. Met. 658.
Absit in arctis rebus pudor. Val. Flacc. 4. Argon. 324.
Adest nominibus pudor. i. e. Nomina sunt turpia. Ovid. 2. Trist. 434.
Æstuat ingens pudor in imo corde. Virg. 10. Æn. 870.
Afferre pudorem. Ovid. 3. Trist. 6. 32,
Affici pudore. V. AFFICIO.
Atterere pudorem alicujus. V. ATTERO.
Auferre pudorem virgini. Ovid. 6. Met. 616.
Celat ulcera malus pudor. Hor. 1. Epist. 16. 24.
Cessit pudor. Ovid. 10. Met. 241. Valer. 7. Argon. 456.
— non revocabilis unquam
Cessit ab ore pudor.
Coactus pudore. V. COGO.
Colere pudorem. V. COLO.
Confusa pudore. Ovid. 21. Epist. 111.
Consequitur rubor pudorem. Cic. 4. Tusc. 19.
Consulere pudori. V. CONSULO.
Custodire pudorem. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Decet ora pudor. Ovid. 1. Amor. 8. 35.
Defendere pudorem pudicitiamque. Cic. de Arusp. Resp. 9.
Dejecta oculos tristi pudore. Valer. 2. Argon. 470.
Dejecti vultus pudore. Senec. Troad. 12.
Depositus. Hor. 1. Epist. 9. 12.
Explicare pudorem. Quintil. lib. 6. cap. 3.
Extinctus. Virg. 4. Æn. 322.
Ferre cum. ut, Ovid. 3. Amor. 7. 72.
Tristia cum magno damna pudore tuli.
Formare pudorem. Quintil. lib. 1. cap. 2.
Fugit ab ore pudor. Ovid. 2. Trist. 30.
Fugiens ea urbe. Juven. 11. Sat. 50.
Habere pudorem. Stat. 10. Theb. 564.
Imponere plagiario pudorem. V. IMPONO.
Incendit tum pudor vires, & conscia virtus. Virg. 5. Æn. 455.
Incutere pudorem alicui. Hor. 1. Epist. 18. 77.
Intrat pudor aliquem. Tacit. 1. Ann. 43.
Miscet pudorem temperies justa. Claud. de Nupt. Honor. 268.
Miscendus est amori pudor. Ovid. 4. Epist. 9.
Mordet pudor. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Notat ora pudor. Ovid. 3. Amor. 6. 78.
Nundinatus. Firmic. lib. 6. cap. 31. Ibid. extr. Quæstus & libidinis causa, pudorem suum etiam duobus fratribus nundinabit. [Hic pro Pudicitia Pudor ponitur. Sic in duobus ejusdem auctoris seq. locis.
Objicere alicui digna pudore. Ovid. 13. Met. 307.
Obsequi pudori. V. OBSEQUOR.
Ornat ætatem pudor. Cic. pro Rosc. Amer. 149.
Pati. ut, Quantum illius ætatis patiebatur pudor. Cic. 2. de Orat. 3.
Prostituti pudoris scelerata commercia. Firmic. lib. 6. cap. 22. & 17.
Prostituti pudoris meretrix. Firmic. lib. 6. cap. 31.
Pulsus. Ovid. 6. Met 375.
Pensare pudorem nece. Ovid. 2. Epist. 143.
Periit pudor. PEREO.
Ponere pudorem. Stat. 10. Theb. 62.
Postposito pudore referre aliquid. Ovid. 3. Amor. 2. 22. al. Præterito.
Rapere pudorem puellæ. Ovid. 1. Met 600.
Refugere pudore a dicendo. Cic. 2. de Orat. 10.
Relictus. Stat. 3. Theb. 273.

Reprime.

Digitized by Google

Reprimere cupiditatem pudore. Senec. de Benef. lib. 2. cap. 7.
Sollicitare tenerum pudorem. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 131.
Solvere pudorem. Virg. 4. Æn. 55.
Suggillare pudorem alicujus. Ulpian. in L. Sed si hac lege. §. Prætor ait. D. de in jus vocan.
Sum. ut, Podori esse res dicitur, Quæ verecundari nos cogit, quia dedecus aliquod afferat. Liv. 34. 58. V. supra Pudor, pro Probro.
Pudor est mihi dicere. Ovid. Rem. Amor. 359.
Pudor est ulteriora loqui. Ovid. 5. Fast. 532.
Pudor est referre promissa precesque, &c. Ovid. 14. Met. 18.
Suscipere pudorem alicujus. V. Suscipere famam. in FAMA.
Tegere pudorem. Lucan. lib. 2. 360.
Tenet ora pudor. Ovid. 9. Met. 514.
Transire fines pudoris. Ovid. 17. Epist. 67.
Vexare pudoram. Lucret. lib. 3. 83.
Victus amore pudor. Ovid. 3. Amor. 10. 29.

PUDORĀTUS, a, um. Adj. Vulg. Interp. Sirac. 26. 19. Mulier sancta & pudorata. Saresb. 8. 11. Pudoratissima virgo.
PUDORŌSUS, a, um. Adj. Idem Gloss. Gr. Lat. Αἰδήμων modestus, pudorosus.
PUDŌRICŎLOR, ōris. l. 2. Rubicundus. Næv. apud Gell. 19. 7. Auroram pudoricolorem. Ex Perotto adscripserat Henr. Stephanus, quum in Lugd. deesset.

P U E

PUELLA, &c. V. post PUER.
PUER, puĕri. m. [παῖς] Puer, quasi Purus, id est impubes: Censorin. de Die Nat. cap. 14. & Isidor. 11. 2. Apud Fest. in Opuviat, Puer dicitur a Paviendo, quia ætas puerilis est obpaviendo, id est ferienda, pavienda. Scalig. in Conject. Varr. p. 41. ab antiquo Pos deducit, qui postea Puer. Sic Marcipor, Publipor, Quintipor, id est Marci puer, &c. Por autem ex Græco πὸς, quod Dorice dicebatur pro παῖς.
Pueri appellatio tres significationes habet: Unam quum omnes servos, pueros appellaremus: alteram, quum puerum contrario nomine puellæ diceremus: tertiam, quum ætatem puerilem demonstraremus. Paulus de Verb. signific. l. Puer. Virg. 1. Æn. 271.
At puer Ascanius.
Improvida ætas puerorum. Lucret. lib. 1. 938.
Centum artium. Hor. 4. Carm. 1. 15. h. e. Multarum artium. Acron.
Puer duri oris & audax. Ovid. 5. Met. 451.
Adulti. Quintil. lib. 2. cap. 2.
Æternus. Ovid. 4. Met. 18. De Baccho.
Cæsar. Cic. ad Brut. 3. Cæsaris pueri mirifica indoles.
Casti. Hor. in Carm. sæcul. 6.
Consuetus. V. CONSUESCO.
Dulcis. Catull. de Acme, 43. 11.
Egregius. Stat. 3. Silv. 4. 99.
Ferox. Claud. de Nupt. Honor. 110.
Fervidus puer, Amor. Hor. 1. Carm. 30. 5.
Formosus. Virg. 2. Ecl. 17.
Gracilis puer. Hor. 1. Carm. 5. 1.
Immaturus. Justin. lib. 1. 2. de Nino juniore. i. e. Nondum idoneus regno gubernando.
Improbus. Virg. 8. Ecl. 50.
Infantium puerorum incunabula. Cic. pro Rosc. Amer. 153.
Ingenuus. Hor. 3. Carm. 24. 55.
Integri pueri, Incorrupti, casti. Catul. in Carm. sæcul. 2.
Lascivi. Hor. 2. Serm. 3. 134.
Magnanimus. Pers. 6. Sat. 22.
Magni pueri, Divites, ex magna familia nati. Hor. 1. Serm. 6. 72.
Majores & minores pueri. Suet. Tiber. cap. 6. & Aug. cap. 53.
Meritorius. V. MERENO.
Molles. Hor. Epod. 11. 5.
Nescii fari. Hor. 4. Carm. 6. 18.
Orti pueri magnis e Centurionibus. Hor. 1. Serm. 6. 73.
Parvi. Hor. 1. Epist. 7. 17.
Præstantes. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 233.
Pulcher. Hor. 1. Epist. 18. 74.
Robustus, Adultus. Hor. 3. Carm. 2. 2. V. ROBUSTUS.
Teneri. Cels. lib. 2. cap. 1.
Teres. Hor. Epod. 11. 41.
Trux puer, Achilles. Senec. Troad. 9.
Creandis pueris beata uxor. Hor. 2. Epist. 2. 44.
Deerrat a patre puer. V. DEERRO.
Florent urbes pueris. Lucret. lib. 1. 256.
Inclamatus a puero. V. INCLAMO.
Periclitari pueros & experiri. V. PERICLITOR.
Vagit puer. Ovid. 10. Met. 513.
A puero, & A pueris, A puero parvulo, & A puero pusillo. V. A præpositionem.
Ut primum ex pueris excessit Archias. Cic. pro Arch. 4.
Puer, Græcorum more pro Filio, nam παῖς significat filium & puerum. Hor. de Arte Poet. 185.
Nec pueros coram populo Medea trucidet. Sic 1. Carm. 12. 25.
Dicam & Alciden, puerosque Ledæ. & aliis pluribus in locis. Lambinus. V. 4. Carm. 6. 37. conf. Juven. 14. Sat. 3. & Plaut. Amph. 5. 1. 72.
Regii pueri, apud Macedones vocabantur principum liberi ad ministerium regis electi. Liv. 45. 6.
Puer, Servus. Ter. And. 2. 2. 31.
Certa res est, etiam puerum inde abiens conveni Chremis. Hor. 1. Carm. 38. 1.
Persicos odi, puer, apparatus. conf. Plaut. Curc. 1. 1. 9. & Most. 1. 3. 149.
Eo die pueri tui mihi a te litteras reddiderunt, & alii pueri post diem tertium ejus diei, litteras alias attulerunt. Cic. 3. Att. 7.
Puer & Ancilla. Varr. Eudæmonib. Vix vulgus confluit, non furiarum, sed puerorum atque ancillarum. Nonius, 2. 648.
Puer, fulum, Blandientis vox. Virg. 6. Æn. 832.
Ne pueri, ne tanta animis adsuescite bella. Idem Culice, 36.

de Augusto, Sancte puer. Ita ille sæpius, atque Catullus, Statius, aliique.
Pueri per convicium Ignavi atque imbelles appellantur. V. Rigalt. ad Onosandri Strateg. p. 7.
Vetustissimos Hic & Hæc Puer dixisse ostendit Priscian. 6. exemplo Livii in Odyssea, Sancta puer, Saturni filia, regina. & Nævii, Prima incedit Cereris Proserpina puer. item Cic. 16. Att. 11. extr. Atticæ, quoniam, quod optimum in pueris est, hilarula est, meis verbis des suavium.
PUĔRUS, i. m. etiam declinatur antique. Plaut. Merc. 5. 2. 89. Tu puere, abi hinc intro ocius. Idem Asin. 2. 3. 2. & 5. 2. 41. & Most. 4. 2. 32. &c. Vet. Gloss. Gr. Lat. Παῖς, puer, puerus. conf. Priscian. lib. 6.
PUĔRA, æ. f. [παιδίσκη, κοράσιον] l. 2. Puella. Varro, Properate vivere, pueræ, quas sinit ætatula ludere, esse, amare, & Veneris tenere bigas. Nonius, 2. 674. conf. Priscian. ibid. Suet. Calig. cap. 8. Qualiscunque partus sine ullo sexus discrimine puerperium vocatur; quod antiqui etiam puellas pueras, sicut & pueros puellos dictitarent. Vet. Gloss. Gr. Lat. Παιδίσκη, puera.
PUERŬLUS, i. m. [παιδίον] dimin. a Puerus. Cic. in Topic. 18. Adjungitur enim, ut secundum servorum, secundum exsulum, secundum puerulorum tabulas possessio videatur ex edicto dari.
PUERCŬLUS, i. m. [παιδάριον] aliud dimin. Arnob. 2. & 7.
PUELLUS, i. m. dimin. a Puer. [παιδισκάριον] Lucilius,
Cumque hic tam formosus tibi ac te dignus puellus. Ennius, Pœni solio suos sacrificare puellos. Paul. Non. 2. 698. Lucret. 4. 1245. Puellos suscipere. Apul. Met. 7. Tener puellus. conf. Suet. Calig. 8. modo in PUERA, & Priscian. 6.
PUELLA, V. infra, post derivata a PUER.
PUĔRŌSUS, a, um. Adj. Gloss. Gr. Lat. Παιδικός, Puerosus.
PUERASCO, ĕre. Suet. Calig. cap. 7. Novem liberos tulit, quorum duo infantes adhuc rapti, unus jam puerascens, insigni festivitate. Auson. Edyll. 4. 55.
Obductosque seni facies puerascere sensus. Claud. Mamert. 1. 1. In senectute puerascere.
PUERĀRIUS, i. m. Puerorum amator. Gloss. Gr. Lat. Φιλόπαις, Puerarius. [Adjectivum est, ut Infantarius, Corinthiarius, & cætera ejusmodi. Gloss. Lat. Gr. Puerarius, Παιδεραστής.
PUERASTER, tri. m. Gloss. Gr. Lat. Ἀντίπαις, Puerafter.
PUERĪLIS, e. Adj. [παιδικός, παιδαριώδης] Quod est pueri, vel quod puerorum proprium esse solet.
Acta puerilia. Stat. 5. Theb. 513.
Ætas. Cic. pro Arch. 4. Quibus artibus ætas puerilis ad humanitatem informari solet.
Agmen puerile, Puerorum. Virg. 5. Æn. 548.
Animus puerilis. Sen. Epist. 4.
Anni. Ovid. 2. Met. 55.
Blanditiæ. Ovid. 6. Met. 626.
Carmina Fauni. Stat. 1. Achil. 240.
Decus, Puerorum. Claud. 4. Cons. Hon. 161.
Facies. Ovid. 8. Met. 323.
Flos, Pulchritudo. Claud. 1. in Eutrop. 344.
Imago. Propert. lib. 2. 12. 13.
Infirmitas. Quintil. lib. 1. cap. 3. p. 135. Burm.
Regnum, Pueri. Liv. 1. 3.
Specie puerili dicitur visus. Cic. 2. de Divin. 59.
Puerile est, Inconsultum & vanum. Cic. 3. de Finib. 19. Istiusmodi autem res dicere ornate velle, puerile est: plane autem & perspicue expedire posse, docti & intelligentis viri. Ter. Andr. 2. 6. 18. Idem Phorm. 5. 7. 55.
Quid vos, malum, ergo me sic ludificamini,
Inepti, vestra puerili sententia?
Consilium, cui Virile contrarium. Cic. 14. Att. 23. Acta illa res est animo virili, consilio puerili.
Delectatio. Cic. 1. de Finib. 72. In quibus nulla solida utilitas, omnisque puerilis est delectatio.
Compar. Puerilius. Hor. 2. Serm. 3. 250.
PUERĪLĬTER, Adv. [παιδικῶς] More puerorum. Liv. 21. 1. Annibalem, annorum ferme novem, pueriliter blandientem patri Amilcari, ut &c.
Pueriliter, Inepte. Cic. 1. de Finib. 19. Quæ quum res tota ficta sit pueriliter, tum ne efficit quod vult.
Pueriliter facere. Cic. 4. Acad. 33.
Pueriliter consectari aliquid. Cic. 4. Acad. 54.
PUERĪLĬTAS, ātis. f. [τὸ παιδαριῶδες] Actas puerilis. Senec. Epist. 4. Adhuc, non pueritia in nobis, sed quod gravius est, puerilitas remanet: & hoc quidem pejus est, quod auctoritatem habemus senum, vitia puerorum: nec puerorum tantum, sed infantium.
Puerilitas, Pueritia. Varro de Liberis educandis, Velim me hercules, inquit, ipse usu magno puerilitatis formulam audire. V. Nonius, 8. 90. Val. Max. 5. 4. 2. Vixdum annos puerilitatis egressus.
PUERĬTIA, æ. f. [παιδικὴ ἡλικία] Ætas puerilis. Cic. 3. Verr. 47. Si in pueritia non his artibus & disciplinis institutus eras.
A pueritia legimus & discimus. Cic. 2. Tusc. 27.
Qui me a pueritia sua semper observavit. Cic. 5. Fam. 8.
Ornamentum pueritiæ. Cic. 3. Verr. 152.
Extrema pueritia. Cic. pro Lege Manil. 28. Qui extrema pueritia miles fuit summi Imperatoris.
Adolescit pueritia. Tacit. 12. Ann. 8.
Pueritia, Puritas. Varro apud Non. 2. 678. Ea erat matronæ simplicitas & pueritia & honestas. Idem, ut ait Perott. pro Puritate. [Sed arbitror Varronem pro Animo puellari ac simplici posuisse. Et apud Non. forsan pro Puritas, Puerilitas scribendum.
Puertia, per syncopen. Hor. 1. Carm. 36. 8.
PUERĬTIES, ēi. f. Auson. Profess. Bordigal. 10. 17.
PUELLA, æ. f. [κοράσιον] dimin. a Puera. Cic. 1. Att. 3. De tutela legitima, in qua dicitur esse puella, nihil usucapi potest.
Idoneus puellis. Hor. 3. Carm. 26. 1.
Turba puellarum si mea verba colit. Propert. lib. 3. 2. 10.
Verba puellarum foliis leviora caducis. Ovid. 2. Amor. 16. 45.
Bella. Ovid. 1. Amor. 9. 6.

Blanda.

Digitized by Google

Blanda. Ovid. 2. Amor. 2. 34.
Candida. Hor. Epod. 11. 40.
Casta. Ovid. 2. Met. 711.
Compta longas comas. Ovid. 1. Amor. 1. 20.
Delicatior hædo. Catul. ad Coloniam, 18. 15.
Dives. Hor. 4. Carm. 11. 23.
Docta. Ovid. 2. de Arte Am. 281.
Sunt tamen & doctæ, rarissima turba, puellæ.
Flava. Juven. 6. Sat. 353. & Ovid. 2. Amor. 4. 39.
Candida me capiet, capiet me flava puella.
Formosa. Ovid. 3. Amor. 7. 1.
Aut non formosa est, aut non bene culta puella. Idem 1. Amor. 6. 63.
Infans. Hor. 2. Epist. 1. 99.
Ingenua. Ovid. 2. Amor. 4. 33.
Innupta. Virg. 2. Æn. 238.
Lacteola. Catul. in Camerium, 53. 17.
Lasciva. Virg. 3. Ecl. 64.
Sapiens. Ovid. 10. Met. 622.
Scelerata. Ovid. Rem. Amor. 299.
Tenera. Ovid. 14. Epist. 87.
Vaga. Propert. lib. 1. 5. 7.
Verecunda. Ovid. 1. Amor. 5. 7.
Viridissimo flore. Catul. ad Coloniam 18. 14.
Blandiri duræ puellæ precibus. Ovid. 2. de Arte Am. 527.
Data verba puellæ hoc adito vidi tetricæ. Ovid. 1. de Arte Am. 721.
Exorare placidam. Ovid. 1. de Arte Am. 37.
Inclamassa puellæ nonne satis fuerat timidæ? Ovid. 1. Amor. 7. 45.
Misereri digne puellæ. Ovid. 5. Epist. 155.
Nata puella magno patre. Hor. 1. Serm. 2. 72.
Puella etiam dicitur, Quæ matrimonio juncta est. Scævola in L. Uxorem. §. testamento. D. de legat. 3. Postea marito defuncto puella, dote recepta, nupsit alii. Rursus ibidem paulo post. Ovid. 1. Epist. 115.
Certe ego quæ fueram te discedente puella,
Protinus ut redeas, facta videbor anus. Idem 2. Fast. 557.
Dum tamen hæc fiunt, viduæ cessate puellæ. i. e. Dum fiunt feralia, vos nuptæ cessate a concubitu, quasi viduæ, & illis diebus a viris divisæ. V. Barth. ad Stat. Silv. p. 76. & Advers. 38. 6. [Semper tamen ætatem indicat florentem. Unde illud Catulli
Nec dives, neque bella, nec puella.
Experta virum. Hor. 3. Carm. 14. 10.
Laborantes utero puellæ, Prægnantes. Hor. 3. Carm. 22. 2. [Immo Puerperæ.
Tribuitur & Deabus. Virg. 1. Georg. 11.
Ferte simul, Faunique pedem, Dryadesque puellæ. Sic sæpe de Musis. V. Jovenal. Sat. 4. 34. Brockh. ad Propert. 1. 1. 5.
PUELLŎLA, æ. f. [κόρη, κοράσιον] alterum dimin. Catull. in Epithal. Jul. 59. 57.
Floridam ipse puellulam
Matris e gremio suæ Dedis.
Socii puellularum. Catul. in Mamurram, 55. 9.
PUELLĀRIS, e. Adj. [παρθενικός, κορικός] Quod puellarum proprium vel moris puellarum est. Plin. lib. 10. cap. 55. Puellare augurium.
Ætas puellaris. Quintil. in proœm. lib. 6. de uxore defuncta, Tum ætate ea puellari, præsertim meæ comparata.
Animi. Ovid. 4. Fast. 433.
Anni. Claud. de laud. Seren. 140.
Furor. Seneca Medea, 12.
Pedes puellares. Ovid. 10. Epist. 20.
Pensa puellaria. Mela 3. 5.
Plantæ puellaris vestigia. Ovid. 4. Fast. 463.
PUELLĀRITER, Adv. [κορικῶς] Plin. lib. 8. Epist. 10. Dum se prægnantem puellariter nescit.
PUELLĀRIUS, a, um. Adj. Puellarum amator. Petron. cap. 43. extr. Immo etiam puellarius erat. Al. Pullarius. conf. PULLARIUS, supra, & infra in PULLUS.
PUELLASCO, [γυναικίζομαι] ĕre. Effeminari. Pacuvius, Puellascunt lasciviæ adulescentes.
Puellascere, Reflorescere, & quasi ad puellarem ætatem redire. Varro Lais, Quod non solum innubæ fiant communes, sed etiam veteres puellascunt. V. Non. 2. 657.
PUELLATŌRIUS, a, um. Adj. Quod est Puellarum, aut simile huic rei, quam faciunt puellæ. Tibiæ puellatoriæ, Quibus a sono clariore vocamen datur, inquit Solin. cap. 11. conf. Alex. ab Alex. lib. 4. cap. 2.
PUELLITOR, āri. Puellitari verbum, ut multa alia, Laberius finxit, de iis agens, qui cum vetulis rem habent, quarum naturam Eugium canum vocavit. Quænam mens, inquit, quæ deliritas vos suppositores facit cum cano eugio puellitari? Nonius 8. 16. al. Velitari. conf. Voss. Etym. p. 418.
PUERĬGER, ĕra, ĕrum. Adj. Fulgent. Mythol. 1. Semina puerigera visceribus infundere.
PUERPĔRA, æ. f. [λεχώ] [quasi Puerĭpăra] Mulier quæ recens peperit. Ter. Adelph. 5. 7. 23.
— multo rectius est,
Quam illam puerperam nunc duci huc per viam
Ægrotam. Plin. lib. 7. cap. 4. Hor. Epod. 17. 52.
PUERPĔRUS, a, um. Adj. [λεχωϊος] Ad puerperium pertinens. ut, Verba puerpera dicit. Ovid. 10. Met. 511. De Lucina.
PUERPERIUM, i. n. [λοχεία] Tempus, quo puerpera ex dolore partus decubat, vel etiam tempus ipsum quo parit mulier. Plin. lib. 28. cap. 8. Lingua adalligata, pericula puerperii tolli. Sic Columel. lib. 3. cap. 21. Cubare puerperio. V. CUBO.
Puerperium, Proles ipsa. Gell. lib. 10. cap. 2. Divo Augusto imperante, ancillam Cæsaris Augusti in agro Laurente peperisse quinque pueros dicunt, eosque pauculos dies vixisse: matrem quoque eorum, non multo post, quam peperit, mortuam: monumentumque ei factum jussu Augusti in via Laurentina, inque eo scriptum esse cunctus numerum puerperii ejus. Idem 12. 1. Plin. lib. 18. cap. 29. Ut in lacte puerperium necat. Idem lib. 7. cap. 11. Uno abortu duodecim puerpera egesta.
Cruda puerperia. Stat. 4. Theb. 280.

PŪGIL, ĭlis c. [πύκτης, πυγμάχος, ἀγωνιστής] dicitur, Qui, vel quæ, pugnis certandi artem novit. Donatus, in Ter. Hec. Prolog. Pugil, inquit, dictus est a Pugna, & pugna a Pugno: Veteres namque, ante usum ferri & armorum, pugnis & calcibus, & morsibus, corporumque luctatione certabant. Ter. Eun. 2. 3. 23.
Si qua habitior paulo, pugilem esse ajunt, deducunt cibum. Cic. de Clar. Orat. 243. Pugiles inexercitati, etiamsi pugnos & plagas, Olympiorum cupidi, ferre possunt, solem tamen sæpe ferre non possunt. Hor. 2. Epist. 1. 186.
Aut ursum, aut pugiles; his nam plebecula gaudet. Ovid. 3. Amor. 2. 54. Pollucem pugiles, Castora placet eques.
Pugnabant autem pugnis cæstibus armatis. Cic. 2. Tusc. 56. Pugiles etiam, quum feriunt adversarium, in jactandis cæstibus ingemiscunt. V. CÆSTUS.
Inexercitati. Cic. de Clar. Orat. 243.
De Catervariis, Legitimis ac Ordinariis pugilibus, V. Suet. Aug. cap. 45. & Calig. cap. 18.
PUGĬLICE, Adv. [πυκτικῶς] Firmiter, valenter, quemadmodum pugiles solent. Plaut. Epid. 1. 1. 18.
Quid, herilis noster filius valet? T. pugilice, atque athletice.
PUGĬLO, āre. & PUGILLOR, āri. verbum antiquum. Gloss. Cyrill. Pugilo Πυκτεύω. Apul. de Deo Socr. p. 53. Elmenh. Si pugillari valide velis, brachia vegetanda sunt, quibus pugillatur. Idem Met. 7. p. 195. Primoribus in me pugillatur ungulis. [Rectius unico l. Pugilo scribitur, quia non a Pugillus, sed a Pugil derivatur.
PUGILANS, antis. Partic. Treb. Poll. Gallien. cap. 8. Pugiles sacculis, non veritate pugilantes.
PUGILĀTIO, ōnis. f. denomin. [πυγμαχία] Pugilum exercitatio. Cic. 2. de Legib. 38. Jam ludi publici quoniam sunt cavea circoque divisi, sint corporum certationes cursu, & pugilatione, luctatione, curriculisque equorum.
PUGILĀTUS, ûs. m. [πυγμή] Pugilum ars, seu certamen. Plaut. Capt. 4. 2. 13. Hic homo pugilatum incipit. Idem Bacch. 3. 3. 24.
Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugilatu, pila,
Saliendo se exercebant magis, quam scorto, aut saviis.
PUGILĀTOR, ōris. m. Arnob. 1. Tyndaridæ Castores, equos unus domitare consuetus, alter pugilator bonus. conf. Sidon. 9. Epist. 14. Gloss. Gr. Lat. Πυγμάχος, Pugil, Pugilator.
PUGILATŌRIUS, a, um. Adj. Plaut. Rud. 3. 4. 16. V. post PUGNA.
PUGILLARIS, PUGILLUS. V. PUGNUS.
PŪGIO, ōnis m. [ἐγχειρίδιον] Genus teli, a pugno dictum, quod facile prehenditur, vel quod eo præsentius pugnetur. Festus, Pugio dictus est, quod eo punctim pugnatur.
Pugio, est gladius brevis, inquit Non. 18. 9. Sallust. Hist. lib. 3. At Oppius, postquam orans nihil proficiebat, & timida veste tectum pugionem expedire conatus, a Cotta, Vulscioque impeditur. Martial. lib. 14. 33.
Pugio, quem curvis signat brevis orbita venis. V. Gell. 16. 25. Paterc. 2. 43. 2. Tacit. 1. Hist. 43. 2. Cerda Advers. cap. 215. 36. vel Lex. Pitisc.
A pugione. V. A vel AB præpositiones.
Stillans pugio. Cic. 2. Philip. 30. Qui stillantem præ se pugionem tulit. Subaudi Sanguine ex cæde.
Pugio insigne Principatus & Imperatoriæ potestatis fuit. Tacit. 3. Hist. 68. 4. Assistenti consuli (Cæcilius Simplex erat) exsolutum a latere pugionem, velut jus necis vitæque civium, reddebat. De Vitellio. conf. Suet. Vitell. cap. 15. & Lex. Pitisc.
Pugionem plumbeum vocat Cicero Invalidum argumentum, lib. 4. de Finib. 48. O plumbeum pugionem.
PUGIUNCŬLUS, i m. [ἐγχειρίδιον] dimin. Cic. Fragm. Hispaniensem pugiunculum. Cn. Pisonem appellat. Idem in Orat. 224. In iis, quibus ut pugiunculis uti oportet, brevitas facit ipsa liberiores pedes.
PUGNA, æ. f. [μάχη, μόλος, δῆρις, δηιοτής, ὑσμίνη, χάρμη, φύλοπις] Armorum certamen, Lucta vel prælium. A pugno dicta est, ut vult Donatus, V. in PUGIL. pr.
Pugnus a Pugna contra. Don. Vide in PUGNUS. H. St.
Arena sparsa ad pugnam. Virg. 3. Georg. 234.
Amor pugnæ. Hor. 4. Carm. 4. 12.
Certamen. Ovid. 12. Met. 180.
Eventus. Virg. 8. Æn. 16.
Exitus incerti pugnarum, Marsque communis. Cic. pro Milon. 97.
Facies pugnæ. Tacit. 2. Hist. 42.
Fortuna pugnæ anceps. Virg. 4. Æn. 603.
Adversa. Tacit. 1. Ann. 64. 3.
Ardens. Virg. 3. Georg. 46.
Avida. Sil. lib. 12. 715.
Cæca. Valer. 5. Argon. 663.
Clara. V. CLARUS.
Decertatoria. Quintil. lib. 6. cap. 4.
Dura. Valer. 6. Argon. 298.
Equestris. Sil. lib. 13. 230.
Forensis, Translate. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Fortuita. Quintil. lib. 6. cap. 5.
Impeditior. V. IMPEDIO.
Inermis. Stat. 6. Theb. 249.
Ingens. Virg. 1. Æn. 438.
Iniqua. V. INIQUUS.
Lenta. V. LENTUS.
Magna pugna bis victi. Virg. 12. Æn. 34.
Mala Lacedæmoniorum in Leuctris. Cic. 2. de Divin. 54. Tacit. 15. Ann. 28. 3.
Nobilis. Senec. Herc. fur. 9.
Obnixa. Valer. 6. Argon. 355.
Optata. Sil. lib. 16. 81.
Pedestris. Virg. 11. Æn. 709.
Pedestres navalesque pugnæ. V. Pedestris in PES.
Sæva. Valer. 4. Argon. 147.
Simplicior contra tabulas. Quintil. lib. 5. cap. 7. pr. [Translate, pro Contentione forensi.
Singularis pugna Æneæ & Turni, Achillis & Hectoris. Macrob. lib. 5. Saturnal. 2.

Digitized by Google

Tristis. Virg. 11. Æn. 589.
Abrumpere miseras. Valer. 3. Argon. 250.
Absistere pugna. V. ABSISTO.
Accingere se pugnæ. Virg. 11. Æn. 707.
Æquare pugnas. Virg. 5. Æn. 419.
Æquatæ. Sil. lib. 4. 395.
  Et tandem æquatæ geminato funere pugnæ.
Ardescit pugna. Tacit. 5. Hist. 18. 1.
Capere viriles. Stat. 1. Silv. 6. 54.
Capessere pugnam manu. Tacit. 12. Ann. 30.
Ciere pugnam. Tacit. 3. Ann. 41. 4. Suis quisque locis pugnam ciebant.
Committere. Cic. 3. in Catil. 6. Tum interventu Pomtinii atque Flacci pugna, quæ erat commissa, sedatur.
Committere pugnas sanguine. Stat. 6. Theb. 149.
Committere cæsto. Virg. 5. Æn. 69.
Congredi iniqua pugna. Virg. 10. Æn. 889.
Conferere. V. CONSERO.
Conseritur pugna. Valer. 6. Argon. 353.
Conspirare. V. CONSPIRO.
Constituere pugnæ diem. Cæs. 3. de Bell. Gall. cap. 28.
Continere a pugna. Cæs. 4. de Bell. Gall.
Cooriri in pugnam. V. COORIOR.
Crudescit pugna. V. CRUDUS.
Decernere forti pugna. Valer. 4. Argon. 193.
Decertare pugna. Cæs. 3. de Bell. Gall. cap. 23.
Deposcere insanas. Stat. 10. Theb. 913.
Deposcere pugnam votis. Lucan. lib. 2. 533.
Descendere ad pugnam, ex Valerio Flacco, vide in DESCENDO. H. St.
Diremit imber. Liv. 6. 32.
Dare pugnam. Terent. Eun. 5. 2. 59.
Edere pugnas. Lucret. lib. 2. 118.
Elicere ad pugnam. Liv. 29. 34.
Ereptus pugnæ Annibal. Sil. lib. 17. 378.
Evocare ad pugnam. Cæs. 5. de Bell. Gall. cap. 56.
Excedere cunctos pugna. Virg. 5. Æn. 380. al. Palma. V. EXCEDO.
Exire ad pugnam. Virg. 4. Georg. 67.
Expediam, & primæ revocabo exordia pugnæ. Virg. 7. Æn. 40.
Extendere pugnam. Liv. 27. 2.
Extracta in posterum pugna. Tacit. 4. Ann. 73.
Facere pugnam. Tacit. 3. Ann. 21. Nepos 9. 5. 0.
Facere pugnæ potestatem vel copiam. Liv. de Bell. Pun. Idem 4. 18.
Gerere pugnas innumeras. Claud. 2. Cons. Stil. 141.
Imponere finem pugnæ. Virg. 5. Æn. 463.
Inclinavit pugna. Liv. 6. 32.
Indipisci pugnam. V. INDIPISCOR.
Inducere in pugnam equites. V. INDUCO.
Indulgere pugnæ. Stat. 11. Theb. 447.
Inire pugnam & prælium. V. INEO, Ire.
Inire pugnam forensium certaminum. Quintil. lib. 5. cap. 12.
Instaurare pugnam. V. INSTAURO.
Iterare pugnam. Liv. 6. 32.
Lacessere pugnam. Lucan. lib. 3. 548. al. Capessere.
Lacessere ad pugnam. V. LACESSO.
Laxare pugnam. Liv. 21. 39.
Movent arma pugnam. Ovid. 3. Fast. 395.
Obire pugnas litun & hasta. Virg. 6. Æn. 167.
Parare membra pugnæ. Ovid. 9. Met. 34.
Pavere pugnam. Lucan. lib. 7. 102.
Perpetrare. Liv. 44.
Præbere pectora pugnæ. Ovid. 10. Met. 706.
Procedere ad pugnam. Liv. 7. 9.
Procurrere in pugnam. Liv. de Bell. Pun.
Prohibere a pugna. Cæs. 4. de Bell. Gall. cap. 34. & 11. 2.
Pugnare pugnam, V. Partic. PUGNATUS.
Quærere pugnæ locum. Sallust. Jugurth.
Remittere pugnam. Sallust. Jugurth. 60.
Restituere. Liv. 4. 58.
Ruere in pugnam magno fervore. Sil. lib. 15. 468.
Subducere aliquem pugnæ. Virg. 10. Æn. 50.
Sum. ut, Pugna est de paupere regno. Stat. 1. Theb. 151.
Quanta pugna est doctissimorum hominum. Cic. 2. de Divin. 105.
Sumere pugnam. Sil. lib. 8. 308.
Surgit aspera pugna. Virg. 11. Æn. 635.
Tentare pugnam dicere licet, ut Tentare prælium. H. St.
Venire ad pugnam. Hor. 1. Serm. 5. 56.
Venit res ad pugnam. Cic. 7. Verr. 28. Nonnunquam etiam res ad manus atque ad pugnam veniebat. V. MANUS.
Venire in pugnas. Sil. lib. 15. 647.
Vocat pugna. Virg. 12. Æn. 185.
Versare pugnam in pectore. Lucan. lib. 7. 765.
Punctatoriolas, leveis pugnas appellat Cato, in ea quam dixit de re Histriæ militari. Festus. [Lege ex MS. Pugnitoriolas.
PUGNICŬLA, æ. f. pro Levi pugna Catonem usurpasse, docet Perottus p. 595. [Nisi superior Festi locus est.
PUGNO, [μάχομαι, μάρναμαι, πολεμίζω, δηριάω, κορύσσω, ἀγωνίζομαι] āre. Pugna contendere. De quacunque re dicitur, de qua controversia est; proprie tamen de armorum congressu. Plaut. Amph. 1. 1. 44.
  Nam quum pugnabant illi maxime, ego fugiebam maxime.
Pugnare amori. Virg. 4. Æn. 38.
  — placitone etiam pugnabis amori? Ac si diceret: Contempsisti eos, qui displicebant: nunquid etiam placito amori repugnabis? Et est Græcum, Pugno tibi. Nam nos, Pugno tecum dicimus. Servius. Alii legunt Placido.
Nuli pugnare duobus. Catull. 60. 64.
Adversus latrones canem pro domino pugnare accepimus. Plin. lib. 8. cap. 40.
Contra aliquem. Plin. lib. 8. cap. 7.
Contra naturam. Quintil. lib. 2. cap. 8.
Pugnare cum. Cic. 7. Att. 6. Nisi forte hæc illi tum arma dedimus, ut nunc cum bene parato pugnaremus. conf. Serv. paulo supra.
Cum senectute, i. e. Adversus senectutem. Plin. 3. Epist. 1.
In aliquem pugnare, Contra aliquem. Ovid. 3. Amor. 1. 34.
In hostem. Liv. 8. 6. extr. V. Gell. 7. 2.
Acriter pugnare. Quintil. lib. 6 cap. 20.
Bene pugnare. Ovid. 2. de Pont. 3. 53.
  Et bene uti pugnes, bene pugnans efficit hostis.
Caute pugnare. Ovid. 13. Epist. 146.
Pugnare bella. Hor. 1. Epist. 16. 25.
Pugnare pugnam. Plaut. Pseud. 1. 5. 110. conf. Partic. PUGNATUS.
Pugnare prælia. Hor. 4. Carm. 9. 19.
Acie directa. Quintil. lib. 2. cap. 13.
In frontem, In latere pugnare. Liv. 8. 7.
In frontem & latera. Tacit. in vita Agric. 35.
Inter se cornibus pugnant. V. INTER.
Manu. Ovid. 13. Met. 10.
Odiis. Stat. 3. Theb. 640.
Pugnis pugnare. Hor. 1. Serm. 3. 102.
Viribus cum aliquo, Contendere. Cic. 5. Fam. 21. Quavis tuta conditione pacem accipere malui, quam viribus cum valentiore pugnare.
De possessione hominis. Gell. lib. 12. cap. 15. Ter. in Prol. Hecyr. 33.
  Tumultuantur, clamant, pugnant de loco.
Ex causa pari pugnat uterque. Ovid. 5. Fast. 704.
Ex equo. Cic. 2. de Nat. Deor. 6. In nostra acie Castor & Pollux ex equis pugnare visi sunt.
E muris. Plin. lib. 32. cap. 1.
Pro aliquo pugnare. Cic. pro Quint. 88. Omnesque pro P. Quintio pugnent, i. e. Defendant P. Quintium.
Pro causa iniqua. Ovid. 20. Epist. 171.
Pro commodo patriæ pugnare, cui opponitur, Patriæ commodo oppugnare. Cic. 1. de Invent. 5.
Pro salute. Sallust. Jugurth. extr. Cum Gallis pro salute, non pro Gloria pugnare. [Immo Certare.
Cum eorum vita mirabiliter pugnat oratio. Cic. 2. Tusc. 12. I. e. Contraria est oratio vitæ illorum.
Contra pugnare. Lucret. lib. 2. 280. — tamen est in pectore nostro
  Quiddam, quod contra pugnare, obstareque possit.
Pugnare inter se, Contraria esse. Quintil. lib. 3. cap. 12. Varro de R. R. 2. 3.
Sententia mea pugnat secum. Hor. 1. Epist. 1. 97.
Pugnare aliquid, pro Contendere de re aliqua. Cic. 1. de Nat. Deor. 75. Illud video pugnare te, species ut quædam sit deorum, quæ nihil concreti habeat, &c.
Hic pugnes licet, non repugnabo. Cic. 4. Acad. 57.
Pugnant Stoici cum Peripateticis. Cic. 2. de Fin. 68.
Non magnopere pugnare, pro Non valde laborare. Cic. 3. de Nat. Deor. 2.
Pugnare per translationem de rebus inanimatis. ut, Pondera pugnant decidere deorsum, i. e. Contendunt. Lucret. lib. 2. 205.
  — quanquam
  Pondera, quantum in se est, deorsum deducere pugnent. Lambin.
Pugnare, pro Conari. Ovid. Rem. Amor. 122.
  Pugnet in adversas ire natator aquas.
Illud pugna, & enitere. Cic. 3. Fam. 10.
Cum Infin. verbi Passivi,
  Pugnabat tunica se tamen ille tegi. H. St. Videtur versus Ovidii spurius. An Propertii, male relatus lapsu memoriæ, ex 1. 16. 4.?
Pugnaveris, i. e. Magnam rem feceris, inquit Donatus. Ter. Adelph. 5. 3. 57. — & istam psaltriam
  Una illuc mecum hinc abstraham. M. pugnaveris.
Pugnatur. Impersonale. Cæs. 3. Bell. Gall. cap. 15. Quum ab hora fere quarta usque ad solis occasum pugnaretur.
Quotidie utrinque eminus fundis, sagittis, reliquisque telis pugnabatur. Idem 1. Bell. Civil. cap. 26.
Pugnatur cominus armis. Virg. 7. Æn. 553.
Gladiis pugnatur acutis. Ovid. 3. de Arte Am. 589.
Quum male pugnatum apud Caudium esset. Cic. 3. Off. 109.
Hoc pugnatur, pro Hoc contenditur. Cic. pro Rosc. Amer. 8. Hoc solum hoc tempore pugnatur, ut ad illam opimam præclaramque prædam, damnatio Sexti Roscii, velut cumulus accedat.
Libido prava pugnandi. Sil. lib. 7. 215.
Superare pugnando. Ovid. 9. Met. 30.
Vinci pugnando. Ovid. 1. de Arte Am. 666.
Arte pugnandum est. Quintil. lib. 2. cap. 17.
PUGNANS, antis. [μαχόμενος] Partic. ut, Domare pugnantem. Ovid. 13. Met. 172.
Vincetur femina pugnans. Ovid. 2. Fast. 801.
Cum frigore pugnans. Ovid. 1. de Pont. 2. 27.
Anima pugnans. Stat. 1. Silv. 4. 107.
Lingua. Tibull. lib. 1. 8. 38.
  Et dare anhelanti pugnantibus uvida linguis Oscula.
Sententiæ pugnantes, h. e. Inter se contrariæ. Plin. Epist. 167. lib. 8. ad Aristonem.
Studia pugnantia & contraria. Cic. 1. de Fin. 71. Atqui pugnantibus & contrariis studiis consiliisque semper utens, nihil quieti videre, nihil tranquilli potest.
Venti pugnantes contra. Lucret. lib. 6. 97.
Loqui pugnantia. Cic. 1. Tusc. 13.
Pugnantia secum frontibus adversis componere. Hor. 1. Serm. 1. 102.
PUGNĀTUS, a, um. [μεμαχημένος] Partic. Sallustius Jug. cap. 54. Quæ negotia multo magis, quam prælium male pugnatum a suis, regem terrebant.
Bella pugnata. Hor. 3. Carm. 10. 4. Ex 1. Epist. 16. 25.
  Si quis bella tibi, terra pugnata marique, Dicat.
Bella pugnata in ordine. Virg. 8. Æn. 629.
Pugna pugnata summa contentione. Cic. pro Muren. 34. Cujus ex omnibus pugnis, quæ sunt innumerabiles, vel acerrima mihi videtur illa, quæ cum rege commissa est & summa contentione pugnata. Nepos 23. 5. 1. Hac pugna pugnata, Romam profectus est. Plaut. Amph. 1. 1. 97.
  Hæc illi est pugnata pugna ab usque mane ad vesperam. V. Voss. de Construct. cap. 22.

PUGNĀ-

Digitized by Google

PUGNĀTOR, ōris. m. [πυκτης] Liv. 24. 15. Deinde occupata dextra tenendo caput, fortissimus quisque pugnator esse desierat. Frontin. 4. 7. 37. Pugnator gallus gallinaceus. Plin. lib. 30 cap. 15.

PUGNAX, ācis. Adj. [μάχιμος] Pugnandi studiosus, Bellicosus.
Centurio pugnax & lacertosus. Cic. 8. Philip. 26.
Hostes. Propert. lib. 3. 9. 25.
In vitiis pugnax. Cic. 8. Fam. 13.
Pugnax contra. Cic. in Pison. 70. Græcus facilis & valde venustus, nimis pugnax contra Senatorem Pop. Rom. esse noluit.
Arma pugnacia. Ovid. 2. Fast. 547.
Fera. Ovid. 5. Fast. 374.
Ignis aquæ. Ovid. 1. Met. 432. Aquæ repugnans.
Musta pugnacia opponit Lenibus. Plin. lib. 14. cap. 20.
Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putans, in cibum eorum additis. Plin. lib. 22. cap. 21.
Exordium dicendi vehemens & pugnax. Cic. 3. de Orat. 317. Neque est dubium, quin exordium dicendi vehemens & pugnax non sæpe esse debeat.
Oratio pugnax & contentiosa dicitur a Plin. lib. 1. Epist. 19. i. e. Quæ est in genere judiciali, & in qua opus est contra adversarium vocem intendere.
Oratio pugnacior. Cic. de Clar. Orat. 121. Sed & hujus oratio in philosophiam translata pugnacior, ut ita dicam, videtur, & illorum in judicia pacatior.
Quid ferri duritia pugnacius? Plin. lib. 36. cap. 16.
Hac legione noli acrius aut pugnacius quicquam putare. Cic. 10. Fam. 31.
Pugnacissimus quisque. Tacit. 4. Hist. 60. 4.
Gentes pugnacissimæ. Curt. 3. 9. 3.
Galli pugnacissimi. Petron. cap. 45.

PUGNĀCĬTER, Adv. [μαχίμως] Pertinaciter, instanter. Cic. 4. Acad. 9. Sed nescio quomodo plerique errare malunt, eamque sententiam, quam adamaverunt, pugnacissime defendere, quam sine pertinacia quid constantissime dicatur, exquirere. Quintil. lib. 9. cap. 4. Ubicunque acriter erit & instanter, pugnaciterque dicendum, membratim cæsimque dicemus.
Compar. Idem ibid. Quis dubitat alia lenius, alia pugnacius esse dicenda. Sen. Nat. Quæst. 3. 16. In illa disputatione pugnacius locutus es.

PUGNACĬTAS, ātis. f. [τὸ μάχιμον] Pugnandi vis. Plin. lib. 10. cap. 33. Perdices capiuntur quoque pugnacitate ejusdem libidinis.
Argumentorum pugnacitas. Quintil. 4. 3.

PUGNĀCŬLUM, i. n. [ἐπιμαχεῖον] Locus unde pugnatur. Plaut. Mil. 2. 3. 63. Meus illic homo est: deturbabo jam ego illum de pugnaculis. Ammian. 21. 12. Susceptus ad pugnaculum solus.

PUGNUS, i. m. Manus contracta, [πυγμή, πύξ, κόνδυλος] a Punctione, id est percussione dicitur, auctore Festo. Donatus in Adelph. 2. 1. 17. Pugnus a Pugna dictus, aut ab illo Pugna.
Pugnus quid sit clarissime docet Cicero in Orat. 113. Nam quum compresserat digitos, pugnumque fecerat, dialecticam ajebat ejusmodi esse.
Pleni pugni sanguine. Juven. 15. Sat. 58.
Cædere pugnis. V. CÆDO.
Cæsus pugnis. Hor. 1. Serm. 2. 66.
Conscissus pugnis & calcibus. Cic. 5. Verr. 56. [Nisi Concisus legendum.
Contendere, verbis, non pugnis. Cic. in Parad. 3. Quoniam verbis contendimus inter nos, non pugnis.
Contundere aliquem pugnis. V. CONTUNDO.
Facere pugnum, & pugnum arcte vehementerque comprimere. Cic. 4. Acad. 145. conf. in Orat. 113. paulo supra.
Ferre pugnos & plagas. Cic de Clar. Or. 243. Ut pugiles inexercitati, etiamsi pugnos & plagas, Olympiorum cupidi, ferre possunt, solem tamen &c.
Fœdans pectora pugnis. Virg. 12. Æn. 86.
Impingere pugnum. V. IMPINGO.
Incursare aliquem pugnis. V. Incursu, in INCURSO.
Ingerere pugnos in ventrem alicujus. V. INGERO.
Obserere pugnos. V. OBSERO.
Obtusus pugnis. V. OBTUNDO.
Onerare pugnis. V. Onero, in ONUS.
Rumpere pugno. Ovid. 3. Met. 626.
　　Is mihi, dum resto, juvenili guttura pugno　　Rupit.
Victus pugno, Pugilatu. Hor. 3. Carm. 12. 8.
Pugnus, pro mensura, qui & Pugillus. Gloss. Gr. Lat. Δράξ, ὁ τῆς χειρός, Pugnus. [Hanc dictionem Petronio restitutam. V. in IMPERITE. Junge auctorem ad Herenn. lib. 4. 9. Ut acervos se dicant tritici habere, & eorum exemplum pugno non habeant, quod ostendant.

PUGNEUS, a, um. Adj. Quod est pugnis. Plaut. Amph. 1. 1. 140.
　　Certe advenientem me hic hospitio pugneo accepturus est.　　Al. Pugnæ. Idem Rud. 3. 4. 58.
　　Jam hercle tibi messis in ore fiet mergis pugneis.

PUGNĬTUS, Adv. Cæcil. apud Nonium 82. 38. Quidam qui se malit pugnitus pessumdari. i. e. Pugnis.

PŪGILLUS, i. m. [δράγμα] dimin. a Pugnus.
Minimi mensura pugilli. Prudent. Cathem. 10. 158.
Cujus clauduntur cuncta pugillo. Fortun. 3. 69.
Item illud ipsum quod pugillo continetur. Plin. 20. 22. Semen cum farris pugillo decoctum. Onomast. Vet. Pugillus, δράγμα.

PUGILLUM, i. n. Idem. Gloss. Lat. Gr. Pugillum, Δρὰξ χειρός.

PUGILLĀRIS, e. Adj. [δραγματιαῖος] Quod pugillum sive pugnum implere potest, Quantum pugnus potest continere. Juven. 11. Sat. 156.
　　Nec pugillares defert in balnea raucus
　　Testiculos, nec vellendas jam præbuit alas.

PUGILLĀRIS, is. m. [πινακίδιον] frequentius pl. Pugillares, Tabellæ ceratæ, vel alterius materiæ, in quibus stilo scribimus: dictæ quod pugno comprehenduntur. Vel a pungendo, quod stilo in his pungendo scribatur. Plin. Epist. 169. Quin ergo pugillares sumis, & aliquid ex his, vel illud ipsum quod cœperas, scribis? Apul. lib. 6. Met. p. 183. Elmenh. Dolebam mehercle, quod pugillares & stilum non habebam, qui tam bellam fabellam pernotarem. Plin. lib. 13. cap. 11. Pugillarium enim usum fuisse etiam ante Trojana tempora invenimus apud Homerum. V. Gell. 17. 9.

PUGILLAR, sive PUGILLĀRE, is. n. Idem. Catull. de Acme, 40. 5.
　　Et negat mihi vestra reddituram
　　Pugillaria, si pati potestis.　　Auson. Epigr. 146. 3.
　　Bipatens pugillar expedi.　　conf. DIPTYCHA.

PUGILLĀTŌRIUS, a, um. Adj. [δραματικὸς] Quod pugno percutitur. Plaut. Rud. 3. 4. 16.
　　— extemplo hercle ego te follem pugillatorium
　　Faciam, & pendentem incursabo pugnis, perjurissume.
Follis pugillatorius, Pilæ genus, quod ex pelle fit, spirituque inflatur, grossius ceteris: pugno redditur, non palma. Perottus.

P U L

PULCHER, chra, chrum. Adj. [καλός, ὡραῖος, εὔμορφος, ἀγαθός, ἀξιόλογος] Antiqui PULCER, cra, um, dicere. Quod non est deforme, sed formosum & decorum. Et proprie ad aspectum refertur. Cic. 1. Off. 144. O puerum pulchrum! Idem pro Muren. 26. Ne pulchrum se, ac beatum putaret.
Pulcher a Polleodo dicitur, quod Polleat forma. Non igitur aspiratione scribenda dictio erat, nisi usus vicisset, qui vix expugnari potest. Vel quasi πολύχροος, id est fortis, quia Romani, cum ponerent omnia in fortitudine, eum tantum pulchrum putabant qui fortis esset. V. Scalig. de L. L. cap. 22. & Voss. Etym.
Vide Pontanum de Aspiratione p. 63. H. St. lib. 2. litt. C. fol. 34. b. Al. i. Pulcer a nonnullis scribitur. Sic Varro, de quo Charisius 1. Pulcrum aspirari debere Varro negat, ne duobus consonantibus intercedat aspiratio, quod minime rectum antiquis videbatur. Sic Pulcerrima terrarum Campania. Flor. 1. 16. 3. Pulcerrimus exitus. Idem 2. 2. 14. V. Celler. Orthogr. p. 5. & 138.
Nimis pulcher. V. NIMIS.
Viso pulcher. Stat. 5. Silv. 2. 22.
Compar. Virg. 9. Æn. 179.
　　— quo pulchrior alter
　　Non fuit Æneadûm.
Uva quid potest esse tam fructu lætius, tum aspectu pulchrius? Cic. de Senect. 53.
Superl. Juvenum pulcherrimus. Ovid. 4. Met. 55.
Rerum facta est pulcherrima Roma. Virg. 2. Georg. 534.
Urbs pulcherrima. Liv. 26. 30.
Pulcher bos appellatur, ad eximiam pinguitudinem perductus. Festus.
Cohors pulchra. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 63.
Color. Lucret. lib. 4. 1027.
Corpus pulchrum. Virg. 5. Æn. 344.
Dies. Hor. 1. Carm. 36. 39. Idem 4. 4. 39.
Divitiæ. Hor. 2. Serm. 3. 95.
Dos. Plaut. Epid. 2. 1. 10.
Genæ. Hor. 4. Carm. 13. 8.
Gens pulcherrima. Sil. lib. 13. 466.
Ignis pulchrior. Hor. Epod. 14. 13.
　　Ureris ipse miser: quod si non pulchrior ignis
　　　Accendit obsessam Ilion,　　Gaude sorte tua. i. e. inquit Porphyrio, Si non fuit Helena speciosior Terentia scilicet amica tua, jucunda hæc miseria est. Amor, ignis solet dici.
Nymphe pulcherrima forma. Virg. 1. Æn. 76.
Panis. Hor. 1. Serm. 5. 89.
Pectora pulchra virgo. Virg. 3. Æn. 426.
Populus pulcher. Flor. 2. 19. 1.
Postes. Plaut. Mostel. 3. 2. 133.
Prædia pulchra & fructuosa. Cic. pro Rosc. Amer. 43. Tot prædia, tam pulchra, tam fructuosa.
Proles. Virg. 1. Æn. 79.
Puer. Hor. 1. Epist. 18. 74.
Pulchritudo pulchra. Plaut. Mil. 4. 1. 13.
Sol. Hor. 4. Carm. 2. 47.
Tecta. Hor. 3. Carm. 10. 6.
Tunicæ. Hor. 1. Epist. 18. 33.
Virgo pulcherrima Deianira. Ovid. 9. Met. 9.
Urbs. Virg. 4. Æn. 266.
Pulcher, translate pro Honesto, Præclaro, Luculento, Præstanti.
Consilia pulcherrima. Virg. 5. Æn. 728.
Cura pulcherrima dolori meo nata. Propert. lib. 2. 25. 1.
Facinus. Plaut. Men. 1. 2. 23.
Liber pulcher. Plin. Epist. 151.
Libertas. Virg. 6. Æn. 821.
Materia. Plin. 9 Epist. 13. Occiso Domitiano, statui mecum ac deliberavi esse magnam pulchramque materiam insectandi nocentes, &c.
Mors. Virg. 4. Georg. 218. i. e. Gloriose. Servius.
Origo. Virg. 1. Æn. 290.
Poemata. Hor in Arte Poet. 99. Idem 1. Serm. 10. 6.
Poetarum pulcherrimus. Gell. lib. 19. cap. 8. i. e. Optimus & præstantissimus.
Pulcher, Fortis. Virg. 7. Æn. 656.
　　— satus Hercule pulchro
　　Pulcher Aventinus.　　Flor. 4. 4. extr. Tum atrata manu pulcher apparuit.

PULCHELLUS, a, um. Adj. dimin. Cic. 1. Att. 13. Redeo ad altercationem: surgit pulchellus puer. Idem 7. Fam. 24. At pulchellæ sunt, novi optime: & sæpe vidi.
Servus pulcellus. Apul. Met. 8. p. 213. Elmenh.

PULCHRE, Adv. [εὐπρεπῶς] Decore. ut, Pulchre ædificare. Plaut. Merc. 5. 2. 61.
　　Si tu vera dicis, & pulchre ædificatas arbitror.
Pulchre, Sapienter, interprete Donato. Ter. Eun. 2. 3. 84.
　　Dixti pulchre: nunquam vidi melius consilium dari.　　Ibid. 3. 1. 26.
　　Pulchre mehercle dictum, & sapienter, papæ. Cic 2. de Finib. 63. At quum pulchre dicere videbare, quum ex altera parte ponebas, &c. [i. e. Scite.
Pulchre, Valde, fortiter, nimis, inquit Donatus. Ter. Eun. 4. 5. 2.
　　Ac dum accubabam, quam videbar mihi esse pulchre sobrius! Cato R. R. cap. 74. Aquæ paulatim addito, subigitoque pulchre.
Approbationis formula. Ter. Eun. 4. 7. 4. Male mulcabo ipsum. GN. pulchre! Idem Heaut. 2. 3. 91. Assimulabimus tuam amicam hujus esse. C. pulchre!

Aliquando in deteriorem partem sumitur. Ter. Heaut. 3. 1. 40.
Quam ea nunc instructa pulchre ad perniciem fiet. [Non tamen Ironia videtur, sed pro eo ac dicitur De industria, Accurate.
Pulchre locare operam, Bene. Plaut. Amphit. 2. 1. 132.
Optume optumo optumam operam das, datam pulchre locas. Idem Trin. 1. 2. 101.
Edepol mandatum pulchre, & curatum probe.
Pulchre notus. Plin. lib. 21. cap. 26.
Pulchre possum. Cic. 13. Att. 21. Sed tamen quæ tum acta sunt, non possum non probare, & tamen non curare pulchre possum, sicuti facio.
Pulchre est. Cic. 1. de Natur. Deor. 114. Propone ante oculos deum nihil aliud in omni æternitate, nisi Mihi pulchre est, & Ego beatus sum, cogitantem.
Tibi pulchre est. Hor. 2. Serm. 8. 19.
Est pulchre tibi cum tuo perante. Catul. 21. 5.
Pulchre valet Charinus, & tamen pallet. Martial. lib. 1. 78.
Ut dicitur Belle valere. H. St.
Degere ævum pulchre. Lucret. lib. 5. 173.
Pulcherrime factus, Artificiosissime. Cic. 3. Verr. 49. Hunc ipsum, inquam, Tenem, pulcherrime factum, quem quondam in Comitio vidistis, abstulit magno cum gemitu civitatis.

PULCHRALIS, e. Adj. ut, Pulchralibus, atque cupidiis. Pulchralibus, pro Pulchris. Festus, & Paulus.

PULCHRITUDO, inis. f. [[illegible]] Species, venustas, decor, elegantia. Cic. 1. Off. 98. Pulchritudo corporis apta compositione membrorum movet oculos & delectat hoc ipso, quod inter se omnes partes quodam lepore consentiunt.
Pulchritudinis duo genera sunt: quorum in altero venustas est, in altero dignitas: venustatem muliebrem dicere debemus: dignitatem virilem. Cic. 1. Off. 130.
Oris pulchritudo. Cic. 3. Off. 10.
Excellens muliebris formæ pulchritudo. Cic. 2. de Invent. 2.
Eximia pulchritudine famina. Cic. 1. de Divin. 58.
Ingenua totius corporis pulchritudo. Plin. 1. Epist. 14. ad Mauricum, Est illi facies liberalis, est ingenua totius corporis pulchritudo.
Venustas & pulchritudo corporis secerni non potest a valetudine. Cic. 1. Off. 95.
Splendor & pulchritudo virtutis. Cic. 1. Off. 37. Quis non admiretur splendorem pulchritudinemque virtutis?
Species & pulchritudo eximia. Cic. 3. de Orat. 68. Si illam præclaram & eximiam speciem oratoris perfecti & pulchritudinem adamastis. Idem in Pison. 81. Habet hoc virtus, ut viros fortes species ejus & pulchritudo etiam in hoste posita delectet.
Pulchritudo rei nos trahit, vel ea consectandi, quæ propter infirmitatem, &c. Columel. lib. 3. cap. 20.
Illuminare pulchritudinem rerum. Quintil. lib. 8. cap. 16.
Prosequi honore verborum pulchritudinem. Quintil. lib. 3. cap. 7.
Pulchritudo, cum Gerundio. Plin. 3. Epist. 19. ad Calvisium, Sollicitat primum ipsa pulchritudo jungendi. i. e. Decusus aspectus agrorum perpetuorum. Jungendi agrum agro.

PULCHRITAS, ātis. f. Pulchritudo. Nonius 2. 665. Cæcilius, Dii boni quid illud est pulchritatis.

PULCHRASCO, ĕre. Cassiod. Varr. Epist. 5. 40. Unius rei facies de addita venustate pulchrascit. Ser. Samon cap. 45. ult.
—succis hederæ pulchrascit fœda cicatrix.

PŪLEGIUM, i. n. [γλήχων, βλήχων] Herba hortensis vulgo nota. Plin. lib. 20. cap. 14. Magna societas cum menta ad recreandos defectos animo pulegio, cum surculis suis in ampullas vitreas aceti utrisque dejectis. Qua de causa dignior a pulegio corona vertigini, quam e rosis, cubiculis nostris pronuntiata est.
Pulegium, pro Suavitate sermonis. Cic. 16. Fam. 23. Cras exspecto Leptam: etenim ad cujus rutam pulegio mihi tui sermonis utendum est.

PULĒJUM, i. n. sine g, pro eodem dicitur. [βληχώνιον] Columel. lib. 12. cap. 7. Silentem florem vitis albæ & asparagi, &c. & puleji, & nepetæ, &c. Idem 35. & 37. Martial. lib. 12. 32.
Quadrima nigri nec corona pulei. Subducta ob metrum syllaba. Cic. 2. de Divin. 33. Nam & musculorum jecuscula bruma dicuntur augeri, & polejum aridum florescere brumali ipso die.

PULEJĀTUM, i. n. pro Vino puleju seu pulegio condito, dixit Lamprid. Heliog. cap. 19.

PŪLEX, icis. m. [ψύλλα] Animal notum: sic dictum quod ex pulvere generetur. Isidor. 12. 5. Plin. lib. 30. cap. 10. Aliud est cuculo miraculum, quo quis loco primo audiat alitem illam, si dexter pes circumscribatur, ac vestigium id effodiatur, non gigni pulices ubicunque spargatur.
Pulex apud Columellam Vermiculus est hortensis infestans: sic enim ait in horto, 10. 321.
Tum quoque proscisso riguoque insperſa novali
Ocima comprimite, & gravibus densate cylindris,
Exurat sata ne resoluti pulveris æstus,
Parvulus aut pulex irrepens dente lacessat,
Neu formica rapax populari semina possit. Forte est vermiculus ille, qui vulgo dicitur *Puceron*.
Pulice si quid sordidius. Martial. 14. 83.
Pulice sordidius, Pediculus. in Scalptorium
Defendet manus hæc scapulas, mordente molesto
Pulice, vel si quid pulice sordidius. H. St. al. Pullex.

PULĬCŌSUS, a, um. Adj. [ψυλλώδης] Pulicibus plenum. Columel. lib. 7. cap. 13. Pulicosæ cani remedia sunt: fumo cuminum tritum pari pondere cum veratro, aquaque mistum & illitum, seu cucumeris anguinei succum. Vel si hæc non sunt, vetus amurca per totum corpus infusa.

PULĬCO, āre. Pulices progignere. Gloss. Gr. Lat ψυλλίζω, Pulico.

PULĬCĀRIA, æ. f. Herba Psyllium. Octav. Hor. 2. 10. V. PSYLLIUM.

PULLARIÆ, arum. f. pl. Insulæ in Illyrico. Plin. lib. 3. cap. ult. Claræ ante ostia Timavi calidorum fontium, cum æstu maris crescentium: juxta Istrorum agrum, Cissa, Pullariæ, & Absyrtides.

PULLARIUS, PULLASTER, V. PULLUS, i. subst.

PULLATUS, V. PULLUS, a, um. adj.

PULLESCO, PULLICENUS, PULLITIES, PULLULASCO, PULLULO, V. PULLUS subst.

PULLUS, i. m. [[illegible]] quidam per syncopam a Puellus dici volunt: significat Novellum, id est parvum puerum & parvum filium, aut etiam Fœtum, pro quo Pullejaceum Augustus dicere solebat, ut ait Suet. cap. 87.
Antiqui (inquit Festus) puerum, quem quis amabat, pullum ejus dicebant. Inde pullus Jovis dicebatur Q. Fabius, cui Eburno cognomen erat, propter candorem, quod ejus natis fulmine icta erat.
Pullos [πώλους] dicimus parvos fetus quorumcunque animalium: ut Pullus hirundinis, Pullus asini, Pulli ranarum. Quin etiam arborum atque plantarum pullos dicimus.
Pullus, Νεοσσός. Et rursus Pullus, Νεοσσός, καὶ ὄρνις. Item, Pullos, Ὀρνίθια. Gloss. Lat. Gr.
Pulli apum. Columel. lib. 9. cap. 3.
Aquilæ pullos vocat Plin. lib. 10. cap. 3. & cap. 7. Coccygis, lib. 10. cap. 9. Cornicis, ibid. cap. 12. Hirundinis, ibid. cap. 33. & 60. Columbæ, ibid. cap. 34. & 58. Anseris, ibid. cap. 59.
Equæ pullus. Lucret. lib. 3. 763.
Generosi pecoris. Virg. 3. Georg. 75.
Pullus onagri. Plin. lib. 8. cap. 44.
Ranæ. Hor. 2. Serm. 3. 314.
Absentis ranæ pullis vituli pede pressis.
Asininus. V. ASINUS.
Columbinus. Cic. 9. Fam. 18.
Equinus. Quintil. lib. 8. cap. 2.
Gallinaceus. Liv. 30. 2. De pullis gallinaceis est epigramma apud Martial. lib. 13. 45.
Milvinus. V. MILVUS.
Animales pulli. Lucret. lib. 2. 926.
Infantes avium pulli. Plin. lib. 10. cap. 33.
Nothi. V. NOTHUS.
Viles. Juven. 13. Sat. 142.
Caveâ liberati. Cic. 2. de Nat. Deor. 8.
Pulli arborum. [παραφυάδες. Gl. L. G.] Plin. lib. 17. cap. 10. Nullis vero tales pulli proveniunt, nisi quorum radices amore solis atque imbris in summa tellure spatiantur. Cato R. R. cap. 51. Ab arbore abs terra pulli, qui nascentur, eos in terram deprimito.
Pullus inter blandiendi vocabula hominibus parvis tribuitur. Hor. 1. Serm. 3. 44. —Strabonem
Appellat pætum pater; & pullum, male parvus
Si cui filius est. V. Casaub. ad Suet. Calig. cap. 13.
Pullus item Scortum masculum. Festus, Qui (obscæne) ab aliquo amabatur, ejus, a quo amatus esset, pullus vocabatur. Unde Q. Fabius Jovis pullus, &c. conf. seq. dict.

PULLŬLUS, i, m. Dimin. Gloss. Cyrill. Βλαστός, Pullulus, Germen. & rursus, Παραφυάς, Pullulus, Propago.
Pulluli arborum. Plin. 17. 10.
Pro Catamito, Apul. Met. 8. p. 213. Elmenh. Cave ne solus exedas tam bellum scilicet pullulum. [Potest tamen & ad Asinum referri blandimentum.

PULLĪNUS, a, um. Adj. [πωλικός] Quod est pulli. Unde, Pullini dentes, quos primum equi jaciant. Plin. lib. 8. 44. Quæ non prius quam dentes, quos pullinos appellant, jaciat, conceperit, sterilis intelligitur. De mula. Veget. Mulom. 3. 17.

PULLĀRIUS, a, um. Adj. Ad pullos spectans. ut, Pullaria collectio, Veget. Mulom. 2. 25.
Feles pullaria, Puerorum fur, corruptor, qui sicut felis aves ita ipse pullos captat. Auson. Epigr. 70. 5. V. FELIS. Quo sensu & Plautus apud Festum, Pullariam dextram dixit. V. Turneb. Advers. 3. 21.

PULLARIUS, i. m. [[illegible]] Qui pullorum curam habet. Onomast. Vet. Pullarius, [illegible].
Pullarius, Qui pascit pullos sacros captandis auspiciis. Cic. 10. Fam. 12. Recitatis litteris oblata religio Cornuto est, pullariorum admonitu, non satis diligenter eum auspiciis operam dedisse. Idem 2. de Divin. 72. Attulit in cavea pullos is, qui ex eo nominatur pullarius. V. Leo. Pitisc.
Pædico. Gloss. Gr. Lat. Παιδεραστής, pullarius. V. Scalig. Auson. Lect. 1. 27. p. conf. Puellarius & Puerarius in suis.

PULLĬTIES, ēi. f. [νεοττεία] Ipsa pullatio, vel Pulli ipsi. Columel. lib. 9. cap. 11. Itaque quum primo Vere in eo vase nata est pullities, novus rex eliditur. De apibus. Et lib. 8. cap. 14. Et ea propter etiam tenerrima pullities sæpe quadraginta diebus redditur opima. De anseribus.

PULLO, āre. Germinare. Calpurn. Ecl. 5. 20. Gramine silva pullat. Gloss. Lat. Gr. Pullat, Παραφυάδας βάλλει, Βλαστάνει. Addit & hanc notam, In Georgia (Pullare) arbores dicuntur, quoties ramos ex se generant.

PULLĀTIO, ōnis. f. [νεοττεία] Fetura pullorum. Columel. lib 8. cap. 5. Plerique tamen etiam ab æstivo solstitio non putant bonam pullationem.

PULLŬLO, [παραφυάω] āre. quasi Pullulos emittere. Nam Pullare, & Pullulare dicimus arbores, quum a radice novæ plantæ surgunt. Plin lib. 17. cap. 10. Natura & plantaris demonstravit, multarum radicibus pullulante sobole densa, & pariente matre quos enecat. Vet. Gloss. Gr. Lat. Βλαστάνω, Germino, Pullulo. At in Lat. Gr. Pullo. q. V.
Tralate. Virg. 7. Æn. 329. de Alecto,
Tam sævæ facies, tot pullulat atra colubris. Nepos 24. 2. 2. Pullulare incipiebat luxuria, i. e. Crescere.
Silva pullulat ab radice. Virg. 2. Georg. 17.
Active pro Generare. Apul. 4. Met. p. 155. Elmenh. Non maria, sed terras Venerem aliam, virginali flore præditam, pullulasse.

PULLŬLASCO, [βλαστάνω] ĕre. Pullulantem fieri. Columel. lib. 4. cap. 21. Et ita ea novello palmite vitis pullulascit. Legitur & Pullescit. Prudent. Romano 883.
Libet experiri, Lerna sicut traditur,
Utrum renatis pullulascat artubus.

PULLESCO, [[illegible]] ĕre. Idem quod Pullulascere. Columel. lib. 4. cap. 21. Quicquid est supra vetusti brachii, amputatur, & ita ex novello palmite vitis pullescit. Legitur & Pullulascit, ut modo dictum est.

PULLASTER, tri. m. vel PULLASTRA, æ. f. [ὀρτάλιον] significat Gallum sive Gallinam adolescentes. Sic a M. Varrone lib. 3. de R. R. cap. 9. Pullastræ dicuntur Juvencæ gallinæ. V. Scalig. p. 243. al. Pullatra. Onomast. vet. Pullastes, [illegible].

PULLĬCĒNUS, i. m. [[illegible], νεοττός] dimin. a Pullus. Lamprid. de Alex. Severo cap. 41. Et ne earum pastus gravaret annonam, servos habuit

habuit vectigales, qui eos ex ovis, & pullicenis, & pipionibus alerent. V. ibi Salmas. [Forte tamen Pulliceis scribendum.

PULLĬJĂCEUS, i m pro Pullo gallinaceo, dixit Augustus, teste Suet cap. 87.

PULLĬGEUS, a, um. Adj. Fulgent. 1. Mythol. Ova pulligem ingerere.

PULLĬPREMO, ōnis. m. Puerorum plagiarius, vel Pædico. Auson. Epigr. 69. 8.

PULLUS, a, um. Adj [φαιὸς] Quod est nativi coloris, id est non pleni obscurorum, Leucopphæo contrarium: quod pulli ovium fere eo colore nascuntur. Virg. 3. Georg. 389.

— ne maculis infuscet vellera pullis. i. e. Nigris, loquit Servius. Tibul. lib. 1. 2. 64.

Concidit ad magicos hostis pulla deos. Sunt qui dicunt hunc colorem, Hispanicum, sive Bæticum dici. A quo Pullati, etiam Bæticati dicuntur. Martial. lib. 1. 97.

Et Bæticatus atque leucophæatus. Cujus rei rationem adferunt, quod nativus velleris color in Hispanis subnigrior est, deoque minus vilis. Perottus.

Agna pulla. Hor. 1. Serm. 8. 27.

Aqua. Tibul. lib. 2. 5. 34. Sed Pulsa Broekh. q. V.

Ficus. Hor. Epod. 16. 46.

Myrtus. Hor. 1. Carm. 25. 18.

Paupertas pulla. Calpurnius Eclog. 7. extr.

— sed mihi sordes

Pellaque paupertas, & adunco fibula morsu

Obfuerant. Pullam paupertatem dixit, quia lautissimus quisque apud antiquos albatus erat, præsertim diebus festis, pauperes potius pullati. V. infra PULLATUS.

Radix pulli oleris. h. e. Oleris atri, sive Olusatri. Columel. lib. 10. 124.

Solum putre & pullum. Columel. lib. 2. cap. 10.

Terra pulla. Columel. in præfat. lib. 1. In aliis regionibus nigra terra, quam terram pullam vocant. Sic lib. 2. cap. 2. Plin. lib. 17. cap. 4. Nec pulla, qualem habet Campania, ubique optima vitibus. Cato R.R. cap. 34. Ager tubricosus, & terra pulla. Plin. lib. 17. cap. 5. Pulla terra vocatur tenera.

Toga pulla. Cic. in Vatin. 31. Quis in funere familiari cœnavit cum toga pulla? conf. 30.

Tunica. Idem 4. Verr. 24. extr. Idem 6. Verr. 55. In hac officina majorem partem diei cum tunica pulla sedere solebat & pallio.

Vestis pulla, Fusca, atra, quæ quis in luctu induitur. V. Toga, & Tunica pulla supra.

Turba pullâ veste sordida. Calp Eclog. 7. 25. de Popularibus in Spectaculo:

Venimus ad sedes, ubi pulla sordida veste

Inter femineas spectabat turba cathedras.

PULLULUS, a, um. Adj. dimin. ut, Pullula terra. Columel. 2. 2. [Nisi Pulla legendum.

PULLĀTUS, a, um. Adj. [μελανείμων] Pulla veste indutus, hoc est Lugubrem habitum ferens. Idem & Atratus dicitur: qui mos a Lydis cœptus, est. Cic. in Vatin. 30. Quis unquam cœnavit atratus? Et paulo post. Quum ipse epuli dominus Q. Arrius albatus esset. V. Lex. Pitisc.

Pullata turba. Quintil. lib. 6. cap. 4.

Circulos pullatos, pro Imperitorum turba. Quintil. lib. 2. cap. 12.

Pullatus, pro Vili persona, sive Rudi & imperita. Suet. Aug cap. 44. Militem secrevit a populo, multis ex plebe proprios ordines assignavit, prætextatis cuneum suum, & proximum pædagogis: sanxitque nequis pullatorum media cavea sederet. conf. PULLUS. Adj.

PULLĬTŪDO, inis. f. [φαιότης] Idem quod Pullus color. Plin. lib. 8. cap. 48. de lanarum generibus, Hispania nigri velleris præcipuas habet: Polentia juxta Alpes cani: Asia rutili, quas Erythræas vocant: item Bætica: Canusium fulvi: Tarentum & suæ pulliginis.

PULMENTARIS, PULMENTARIUS, PULMENTUM, V. PULS.

PULMO, ōnis. m. [πνεύμων] notæ significationis Plin. lib. 11. cap. 37. Sub corde pulmo est, spirandique officina, attrahens ac reddens animam, idcirco spongiosus, ac fistulis inanibus cavus.

Pulmo dividitur in similitudinem ungulæ bovis: atque ejus quidem partes, fibræ vocantur: sicut in omnibus visceribus, unde etiam Pulmones plurali numero pro Tota pulmonis substantia. Plaut. Curc. 2. 1. 22.

— lien necat, renes dolent,

Pulmones distrahuntur, cruciatur jecur.　　Cic. 2. Tusc. 20.

Quæ lateri inhærens morsu lacerat viscera,

Urgensque graviter pulmonum haurit spiritus.　　Ex Poeta.

In pulmonibus inest raritas quædam & assimilis spongiæ mollitudo, ad hauriendum spiritum aptissima, qui tum se contrahunt aspirantes, tum spiritu dilatant, ut frequenter ducatur cibus animalis, quo maxime aluntur animantes. Cic. 2. de Nat. Deor. 136.

Has tamen Imagines loqui volunt: quod fieri, nec sine lingua, nec sine palato, nec sine faucium, laterumve & pulmonum vi & figura potest. Cic. 5. Tusc. 37.

Anheli pulmonis fibra. Lucan. lib. 6. 627.

Mollis. Ovid. 1. de Pont. 3. 19.

Sanguineus. Senec. OEdip. 4.

Tumidi jecur pulmonis arentes fibras distendit. Senec. Herc. OEth. 9.

Ignis edax errat imis pulmonibus. Ovid. 9. Met. 201.

Rumpere pulmonem ventis. Pers. 3. Sat. 27.

Pulmo prius venisset, quem tu mihi advenisti. Antiquum proverbium in tardos. V. PULMONEUS.

Ex pulmone nascitur tabes, quam Græci Phthisin vocant: tunc enim pulmo tabescit atque adeo totum corpus. Ovid. 1. de Pont. 3, 19.

Cernis ut e molli sanguis pulmone remissus

Ad Stygias certo limite ducat aquas.　　[De hæmoptoë.

De morbo pulmonis, Veget. Mulom 3. 56.

Pulmo marinus, Piscis, ad instar pulmonis. Plin. lib. 18. cap. 35. Pulmones marini in pelago, plurium dierum hiemem portendunt. Et lib. 32. cap. 10. Pulmonis marini cinis adalligatus, egregie profluvia purgat.

PULMUNCŬLUS, i. m. dimin. Parvus pulmo, vel aliquid parvo pulmoni simile. Solinus cap. 62. Sunt enim illis reciprocis quibusdam pulmunculis vestigia carnulenta. De camelis.

PULMŌNĀCEUS, a, um. Adj. Pulmonis speciem habens. ut, Pulmonacea radix Veget. Mulom. 1. 11.

PULMŌNĀRIUS, a, um. Adj [πνευμονικός] Quod laborat pulmonis morbo. ut, Ovis pulmonaria, apud Columel. lib. 7. cap. 5.

PULMŌNEUS, a, um. Adj. Tumens & mollis instar pulmonis. Plaut. Epid. 5. 1. 21.　　— pedibus pulmoneis

Qui perhibetur, prius venisset, quam tu advenisti mihi.　　Idem Rud. 2. 6. 27. Pulmoneum vomitum vomere.

Pulmonea, Poma quædam pulmonis instar tumentia. Plin. lib. 15. cap. 14. Stolide tumen: pulmonea. Perottus ea esse carstimat, quæ Itali sua lingua *Centum folida* appellant.

PULPA, æ. f. Pars in arboribus, & fruticibus, carne, nervo, venis & filamentis constans, qui musculus in humanis, atque adeo aliorum animalium corporibus dicitur. Plin. lib. 16. cap. 38. In quarundam arborum carnibus pulpæ venæque sunt. Discrimen earum facile. Venæ latiores (vel ut quidam legunt lætiores, vel potius altiores) candidiorisque, pulpæ fissilibus insunt. Ideo fit, ut aure ad caput trabis, quamlibet præ longæ, admotæ, ictus ab altero capite vel graphii sentiatur, penetrante rectis meatibus sono. De succis arborum loquitur, & natum materiarum. In pulpam, & In orbem arboris secari, differunt. Plin. 16. 38. Cetera mensarum genera fissis arboribus circinantur in pulpam: alioqui fragilis esset vena in orbem arboris cæsæ Budæus.

Pulpa, inquit Donatus ad Hecyr. 3. 4. Caro ea, quæ manducatur, eo quod pulsetur & conscindatur. Al. A palpitando. Pers. 2. Sat. 63.

Quid juvat hoc, templis nostros immittere mores,

Et bona diis ex hac scelerata ducere pulpa?　　Martial lib. 3. 77.

Et pulpam dubio de petasone voras.　　Gloss. Lat. Gr. Pulpæ, Σάρκες.

PULPĀMEN, inis. n. Idem quod Pulpamentum. Epit Liv. 48 extr Masanissa sine pulpamine mandere, & gustare panem tantummodo solitus.

PULPĀMENTUM, i. n. e Pulpa dictum est, & accipitur pro Cibo lautiore. Ter. Eun. 3. 1. 36.

Lepus tute es, & pulpamentum quæris.　　Cic. 5. Tusc. 90. Mihi amictui est Scythicum tegmen, calceamentum solorum callum, cubile terra, pulpamentum fames: lacte, caseo, carne vescor. conf. Plaut. Curc. 2. 1. 90. &c.

PULPŌSUS, a, um. Adj. Pulpa plenus. Apul. 7. Met. p. 195. Elmenh Ille terga pulposis torulis obesa convertens.

PULPO, āre. Pulpam seu carnem poscere. Auctor Philomel. 27.

— vultur pulpare probatur.

PULPUS, i. m. Genus piscis. Theod Prisc. de Diæt. cap. 1.

PULPĬTUM, i. n. [ὀκρίβας, λογεῖον, ἰκρίωμα, βῆμα, ἀγορᾶον] Locus ante scænam editior, in quo omnis comœdia recitabatur. Plin. 4. Epist. 25. extr. Inde ista ludibria, scæna & pulpito digna. Juven. 6. Sat. 78.

Longa per angustos figimus pulpita vicos.　　Ovid. 2. Trist 517.

An genus hoc scripti faciunt sua pulpita tutum?　　Propert. lib. 4. 1. 16.

Pulpita solennes non oluere crocos.

Devexum pulpitum. Suet. Neron cap. 13.

Rubra pulpita. Ovid. 1. de Arte Am. 104.

Pulpitum, pro Suggesto, id est pro quocunque loco edito, unde fermo habeatur ad populum. Suet. de Claris Gramm. cap. 4 Remoto pulpito declamare solitum. [Pulpito, quo ante se posito, sedens disserebat prius.

PULPĬTO, āre. i. e. Pulpiti in modum asseribus fulcire. Sidon. 8. Epist. 12. Pandi carinarum ventres abiegnarum trabium textu pulpitabantur.

PULS, pultis. f. [πόλτος] Victus antiquissimus ex farina, aqua, melle seu caseo, ovo decocto factus. Plin. lib. 18. cap. 8. Pulte autem, non pane, longo tempore vixisse Romanos manifestum: quoniam inde & Pulmentaria hodieque dicuntur. Et hodie sacra prisca atque natalium pulte fritilla conficiuntur: videturque tam puls ignota Græciæ fuisse, quam Italiæ polenta. conf. Varr. L. L. 4. 22. Val. Max. 2. 5. 5. & Ammian. 25. 2.

De pulte fritilla, & Punica, V. Lex. Pitisc. & in FRITILLA.

Puls potissimum dabatur pullis (sacris) in auspiciis, quia ex ea necesse erat aliquid decidere, quod tripudium faceret, id est terripavium. Pavire enim, ferire est. Bonum enim augurium esse putabant, si pulli, per quos auspicabantur, comedissent, præsertim si eis edentibus aliquid ab ore decidisset. Sin autem omnino non edissent, arbitrabantur periculum imminere. Hæc Festus. Cic. 2. de Divin. 73. Nunc vero inclusa in cavea, & fame enecta, si in offam pultis invadit, & si aliquid ex ore cecidit, hoc tu auspicium, aut hoc modo Romulum auspicari solitum putas?

Fœnisecæ pultes. Pers. 6. Sat. 40.

PULTĬCŬLA, æ. f. dimin. [πολτάριον] Plin. lib. 26. cap 8. Columel. lib 8. cap. 11. Nec minus quolibet frumento cocta pulticula.

PULTĀRIUM, i. n. Vasculum ex quo pultem calidam, seu decoctam bibebant. V. P. Scriver. Animadv. ad Martial. 1. 100. Sic, Mulsi pultarium in Petron. Fragm. Trag. p. 16. Scheffer. [Immo hic a Recto Pultarius, Cum mulsi pultarium obduxi. i. e. Ebibi. Quin plane mihi vocis terminatio n. g. suspecta est.

PULTĀRIUS, i. m. [εὐλοπίνιον] Vas in quo puls decoquebatur. Corn. Cels. lib. 2. cap. 11. Si cetera defecerint, caliculus quoque, aut pultarius oris compressioris, ei rei commode aptatur. Plin. lib. 7. cap. 53. Edita cœna calidam potionem in pultario poposcit Columel. 12. 43. Uvæ dependentes a matre sic in pultarios condi debebunt. [Nihil hic de usu Pultarii ad coquendum. Quin prorsus apparet in vasculis potoriis fuisse, calidis sorbitionibus, & pulti maxime sorbillando destinatos pultarios.

PULTĬFĬCUS, a, um. Adj. Auson. in Monosyllabis, v. 61.

Mox ador, atque adoris de polline pultificum far.

PULTĬPHĂGUS, i. m. [πολτοφάγος] Opifex qui pultem vorat, apud Plautum legitur in Most. 3. 2. 141. Nomen joco fictum: per poeticam licentiam ex Latino & Græco deductum. Sic

PULTIPHAGŌNĬDES, is. m. Plaut. Pœn prol 53. Latine Plautus patruus multiphagonides. i. e. Romanus, ut Turnebus explicat. Nam olim non pane, sed pulte vivebant Itali: atque ut ait Plinius, videtur olim tam puls ignota Græciæ, quam polenta Italiæ.

PULMENTUM, i. n. [ὄψον] Ipsa puls, vel aliud cibarium ad modum pultis factum. Apul. Jus porcorum, pullorum, piscium, & jus pulmentorum largissimas epulas. [Quærat loc. lector.] Plaut Aul. 2. 4. 17.

Pulmentum pridem ei eripuit milvius.　　Idem Pseud. 1. 2. 84. Hor. 1. Epist. 18. 48.

Cœnes ut pariter pulmenta laboribus empta.　　Idem 2. Serm. 2. 34.

— laudas, insane, trilibrem

Mullum, in singula quem minuas pulmenta necesse est.

Pulmentārius, e. Adj. [illegible] Quod pertinet ad pulmentum. Plin. lib. 18. cap. 22. Prævalens pulmentari cibo.

Pulmentarium, i. n. [illegible] dicitur Quod inter cibos sumitur in similitudinem pultis factum, hoc est quod pulmenti vicem præbet. Juven. 7. Sat. 185.

— veniet qui pulmentaria condit. Plin. lib. 18. cap. 8. Pulte autem, non pane, vixisse longo tempore Romanos manifestum: quoniam inde & pulmentaria hodieque dicuntur. conf. Hor. 2. Serm. 2. 20. Cato R. R. cap. 58. Columel. 8. 11: 21. 3. & 12. 4. Senec. Epist. 87. & Phædr. 3. Fab. 8. 22.

Uncta pulmentaria. Perf. 3. Sat. 102.

Pulso, **Pulsola**, **Pulsus**, **Pulto**. V. pello.

Pulver, **Pulvereus**, **Pulvero**, &c. V. pulvis.

Pulvinar, āris. n. [illegible] est Quod capiti dormituri supponimus. Pulvinar, inquit Varro 4. L. L. 35. vel a plumeis, vel a pelluleis declinarunt. Ubi Turnebus, Vel a pluribus, vel a pullulis. Scaliger legit, A pulis vel pululis, antique pro pellibus. V. Voss. Etymol.

Geniale pulvinar. Catul. Argon. 65. 57.

Pulvinar, Lectus qui in templis sterni consuevit, numini dicatus. Cic. pro Domo 136. Aram, & ædiculam, & pulvinar, sub saxo sacro dedicavit. Idem 4. Tusc. 4. Nec vero illud non eruditorum temporum argumentum est, quod & deorum pulvinaribus, & epulis magistratuum, fides præcinunt. Gloss. Lat. Gr. Pulvinar, [illegible].

Pulvinar, simulacrum, fastigium, flamen. Cic. 2. Philipp. 10.

Alta pulvinaria. Ovid. 14. Met. 827.

Pulvinar, abusive pro Templo ponitur. Inde apud Liv. 22. 1. legitur, Ad omnia pulvinaria sacrificatum fuisse. Cic. 3. in Catil. 23. Quoniam ad omnia pulvinaria supplicatio decreta est. Pulvinaria dicabantur aut lecticæ divorum, aut tabularia in quibus stabant numina, ut eminentiora viderentur. Acron. ad loc. seq. Hor.

Ornare pulvinar deorum. Hor. 1. Carm. 37. 2. Solebant Romani vel devictis hostibus, vel quovis alio modo Republica bene gesta, & periculo communi propulsato, ad omnia pulvinaria deorum sacrificia decernere, atque aliquot dies festos lætitia publica celebrandos indicere. Hinc Horatius sodales suos ad lætitiam exhortatur ob victoriam Actiacam. Lambinus. V. Casaub. ad Suet. Cæs. cap. 76. Eidem locus in Spectaculis Aug 45.

Pulvinar, per adulationem de lecto Principis. Juven. 6. Sat. 131.

Fœda lupanaris tulit ad pulvinar odorem. Ovid. 2. de Pont. 2. 71.

Incolumis conjux sua pulvinaria servat. V. & Suet. Domit. cap. 13.

Pulvinăris, e. Adj. Sedens in pulvinis. ut, Pica pulvinaris. Petron. in Fragm. Trag. p. 9. V. Reinef. Schol. p. 57.

Pulvinārium, i. n. Idem quod Pulvinar, id est lectus, qui in templis sterni consueverat. Liv. 21. 62. Et corvum in ædem Junonis devolasse, atque in ipso pulvinario consedisse. [Nisi erratum est.

Pulvīnus, i. m. a Pluma, quasi pluminus, quod plumis pullorum fiat. Est autem quasi Lectulus quidam exiguus, lana, vel tomento, vel pluma, aut alio genere hujusmodi plenus, quo utimur in sedendo. Plaut. Truc. 5. 13.

Fasciis opus est, pulvinis, cunis, incunabulis. Cic. 1. de Orat. 29. Tum Crassum, Immo vero commodius etiam, pulvinosque poposcisse, & omnes in iis sedibus, quæ erant sub platano, consedisse dicebat.

In pulvinum subjicere. Nep. 16. 3. 2.

Equestris pulvinus. Juven. 3. Sat. 154.

Pulvinus, pro Lectulo quandoque accipitur. Cic. 7. Verr. 27. Nam, ut mos fuit Bithyniæ regibus, lectica octophoro ferebatur, in qua pulvinus erat perlucidus, Melitensi rosa farctus.

Lectulus capiti suppositus. Cels. 3. 18. Mandragoræ mala pulvino subjiciunt. Idem 8. 12. Subjecto inter parietem & caput ejus scorteo pulvino duro.

Pulvini, Areolæ terra elata inter duos sulcos in hortis, quæ Porcæ a porrigendo, in agris appellantur. Habet enim veluti pulvinorum, in quibus sedemus, similitudinem: propter quod & Torus a quibusdam dicitur. Plin. lib. 19. cap. 4. Areis distingui, easque resupinis pulvinorum toris, ambire singulas tramitum sulcis, qua detur accessus homini, scatebrisque decursus.

Pulvinum, pro Loco, ubi homines sub dio in hortis, deliciarum causa jacent, usurpare videtur Plin. 5. Epist. 6. Ante porticum, xystus concisus in plurimas species, distinctusque buxo: demissus inde, pronusque pulvinus, cui bestiarum effigies invicem adversas buxus inscripsit.

Pulvinus, Arena durior, quæ in modum saxi lapidescit. Vitruv. lib. 5. cap. 12. Tunc ab ipsa terra sine crepidine pulvinus firmissime struatur. conf. Serv. ad Virg. 10. Æn. 303.

Pulvini testacei. V. Fibulo, are. in fibula.

Pulvinus, Machina, qua naves in portum subducuntur.

Pulvinātus, a, um. Adj. Quod est ad similitudinem pulvini, molle ac convexum. Plin. 13. 4. Lanuginoso ac pulvinato calice. Et lib. 17. cap. 22. Clivosa loca altiores poscunt scrobes, præterea pulvinatis a devexitate labris. Idem 1. 2. & Vitruv. 2. 4. & 33.

Pulvinŭlus, i. m. Dimin. Columel de Arbor. cap. 10. Sed quæcunque in clivis erunt positæ, ita ablaqueandæ sunt, ut a superiore parte secundum codicem lacusculi fiant, ab inferiore autem pulvinuli altiores excitentur.

Pulvillus, i. m. aliud dimin. ut, Serici pulvilli, Serico panno obducti. Hor. Epod. 8. 15.

Plumeis pulvillis usos Romanos ostendit Barth. ad Stat. Silv. p. 57.

De lectulis, Apul. 10. Met. p. 248. Elmenh. Quatuor eunuchi confestim pulvillis compluribus, ventose tumentibus pluma delicata, terrestrem nobis cubitum perstruunt. Al. Pulvinis.

De pulvillis pauperum, V. Lex. Pitisc.

Pulvis, ĕris c. [illegible] notæ significationis. Propert. lib. 1. 22. 6.

Sit mihi præcipue pulvis Hetrusca dolor. Idem lib. 2. 13. 35.

Et duo sint versus, qui nunc jacet arida pulvis, &c. Plin. lib. 35. cap. 13. Quis enim satis miratur pessimam ejus partem, ideoque pulverem appellatum in Puteolanis collibus, opponi maris fluctibus, &c.

Nebula pulveris. Lucret. lib. 5. 254.

Æstivus. Claud. 6. Cons. Hon. 215.

Altus. Virg. 4. Georg 96.

Alter. Hor. 2. Serm 8. 55.

Cæcus. Virg. 12. Æn. 444.

Canus. Claud. 1. de Rapt. Proserp. 185.

Coctus pulvis, Calx. Stat. 4. Silv. 3. 53.

Crassus. Stat. 6. Theb. 816.

Crudus. Perf 2. Sat. 67.

Exiguus. Virg. 4. Georg. 87.

Feralis. Stat. 6. Theb. 32.

Fractus. Stat. 6. Theb. 640.

Hiberno lætissima pulvere farra. Virg. 1. Georg. 101.

Immundus. Virg. 10. Æn. 844.

Inanis. Ovid. 5. Fast. 656.

Indecoro pulvere sordidus. Hor. 2. Carm. 1. 22.

Levis. Catul. de Coma Berenices. 64. 85.

Litoreus. Stat. 6. Theb. 304.

Niger. Virg. 9. Æn. 33.

Obscurus. Stat. 2. Silv. 2. 32.

Siccus. Ovid. 1. Trist. 5. 48.

Sordidus. Ovid. 3. Amor. 2. 42.

Turbidus. Virg. 11. Æn. 877.

Commoto pulvere nubes. Sil. lib. 4. 94.

Collectus turbine. Hor. 2. Serm. 4. 31.

Collinere crines pulvere. Hor. 1. Carm. 15. 20.

Excitare pulverem. Columel. lib. de Arborib. cap. 12.

Excutere pulverem. Ovid. 1. de Arte Am. 149.

Fœdans canitiem terra, atque infuso pulvere. Catul. Argon. 62. 224.

Glomerato pulvere undans nubes. Sil. lib. 13. 158.

Haustus pulvis. Ovid. 14. Met. 136.

Movere pulverem. Quintil. lib. 5. cap. 10.

Obruere lumina haustu pulveris. Stat. 5. Silv. 3. 223.

Respersus pulvere campi. Stat. 8. Theb. 8.

Pulvis, Cinis. Hor. 4. Carm. 7. 16.

Pulvis & umbra sumus.

Pulvis, pro Loco certaminis. Cic. 3. de Legib. 14. Doctrinam ex umbraculis eruditorum, otioque, non modo in solem atque pulverem, sed in ipsum discrimen aciemque produxit. Idem. 1. de Orat. 157. Educenda inde dictio est, ex hac domestica exercitatione & umbratili, medium in agmen, in pulverem, in clamorem, in castra, atque aciem forensem. Virg. 7. Æn. 163.

Exercentur equis, domitantque in pulvere currus.

Eruditus. Cic. 2. de Nat. Deor. 48. Sed si hæc non videtis, quia nunquam eruditum illum pulverem attigistis. Ubi per Eruditum pulverem, Mathematicas disciplinas intelligit. Habebant enim arithmetici & geometræ abacos, sive tabulas, quas tenuissimo pulvere æquabant. In eo inscribebant numeros & figuras suas, ut si quid errassent, confundere & de novo inscribere deleta possent. Perf. 1. Sat. 131.

Nec qui abaco numeros, & secto in pulvere metas

Scit risisse vafer. Q. Rhemn. Fann. de ponderibus, 23.

Ut docuit tenui scribens in pulvere Musa.

In suo pulvere currere, i. e. In sua materia scribere. Ovid. 2. Fast. 360.

In qua suo noster pulvere curat equus. MSS. Tuo.

Citra pulverem Græci dicunt contingere, Quo quis facile, citraque negotium potitur: translatum vel ab haphe, id est a pulveris contactu, quo se spargebant, in palæstrico certamine congressuri. V. Suet. Neron. cap. 45. vel certe a pulvere, quo non indecore sordidari scripsit Horatius Carm. 2. 1. 22. eos, qui certant Olympia, quive bellum gerunt. Plin. lib. 35. cap. 11. Alcimachus Dioxippum, qui pancratio Olympiæ citra pulveris jactum, (quod vocant [illegible]) vicit. Gell. lib. 5. cap. 6. Ovandi, inquit, causa est, quum deditione repente facta, impulverea, ut dici solet, incruentaque victoria obvenit. Hor. 1. Epist. 1. 51.

Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmæ? Martial. 8. 65.

Hic stetit Arctoi formosus pulvere belli. V. J. Casp. Gevart. Papin. Lect. cap. 6. Ammian. 21. 16. Non nisi pulvere bellico indurati præficiebantur armatis. [Duplex hic Pulvis intelligitur, alter Arenæ, seu Certaminis Gymnici, de quo V. in haphe. Unde sine dubio Proverbium sumptum est; Alter Campi, ejusdemque, vel ad exercitationem equi & armorum, vel ad prælium delecti. Atque ad hunc referendus est pulverem prior locus Horatii, ut & Martialis, Ammianique loca.

Pulver, apud antiquos dicebatur: unde Genitivus Pulveris. Verum in usu tantum est Pulvis in recto, Pulveris in obliquis. Vet. Gloss. Lat. Gr. Pulver, [illegible]. & Gr. Lat. [illegible], Pulver, Pulvis. Pluralem non habet. [Utuntur tamen Pluraliter juniores medici, nec, opinor, vitiose. Quum jam in genera dividi cœperint pulveres. V. Varr. L. L. 8. 40. Ceterum eandem terminationem in Ciner agnoscit Idem Glossarium. Herbæ pulver vino exhibitus. Apul. de Herb. cap. 35. Habet etiam Priscian. Med. 1. 30. & 2. 32. teste Reinesio. conf. Barth. Advers. 37. 21.

Pulvis, in Genit. apud Catul. in Epithal. Jul. 59. 206.

Ille pulvis Erythræi

Siderumque micantium

Subducat numerum prius. V. If. Voss. not.

Pulviscŭlus, i. m. [illegible] vel **Pulvisculum**, i. n. dimin. generaliter de omni pulvere dicuntur: & præcipue quo mulieres utuntur ad munditiem dentium. Apul. Apol de Magia p. 277. Elmenh.

Misi, ut petisti, munditias dentium,

Nitelas oris, ex Arabicis frugibus: &c.

Tenuem, candificum, nobilem pulvisculum,

Complanatorem tumidulæ gingivulæ,

Converritorem pridianæ reliquiæ,

Ne qua visatur tetra labes sordium,

Restrictis forte si labellis riseris.

Cum pulvisculo, dicimus quoties omnia &c tolluntur, ut nihil sit reliqui, ne pulvisculus quidem. Plaut. Truc. prol. 19.

Quo citius rem ab eo auferat cum pulvisculo.

Auratilis pulvisculus. Solin. cap 25.

Pulvisculum nescio quod. n. g. Hieron. advers. Vigilant. cap. 2.

Pulvĕreus, a, um. Adj. [illegible] Plenum pulvere. Plin. lib. 18 cap. 11. Terra ejus pulverea summa, inferior bibula.

Æquor pulvereum, pro Circo ubi pugnatur. Stat. 11. Theb. 403.

Circus. Stat 6. Theb. 493.

Crinis. Stat. 6. Theb. 7.

Farina. Ovid. de Medic. faciei 61.

Nubes. Virg 8 Æn. 593.

Palla.

Digitized by Google

Palla. Ovid. 7. Met. 705.
Solum. Ovid. 7. Met. 113.
Turbo. Claud. de Bell. Getic. 458.

PULVERULENTUS, a, um. Adj. [κονιορτώδης Gl. G. L.] Idem. Martial. lib. 7. 31.
Non harpasta vagus pulverulenta rapis. Varro 3. de R. R. cap. 16. Minus valentium signa, si sunt pilosæ & horridæ, ut pulverulentæ, nisi opificii eas urgeat tempus. De Apibus.
Æstas pulverulenta. Virg. 1. Georg. 66.
Agmina pulverulenta cervi glomerant fuga. Virg. 4. Æn. 153.
Ceres pulverulenta. Lucret. lib. 5. 741.
Iter pulverulentum. Quintil. lib. 5. cap. 10.
Præmia, Quæ in pulvere queruntur. Ovid. 1. Amor. 15. 4.
Præmia militiæ pulverulenta sequi.
Terga. Virg. 12. Æn. 463.
Via pulverulenta & æstuosa. Ovid. de Nuce 90. Cic. 5. Att. 14.

PULVERO, [κονιορτόω, κονίω] are. Resolvere in pulverem. Columel. lib. 11. cap. 2. Hoc eodem tempore, prius quam vineæ pulverentur, &c. Calpurn. Ecl. 5. 87.
— fragiles nimius Sol pulverat herbas. [V. paulo infra. Eodem enim modo hic exponendum est, licet dissentire Servius videtur.
Pulverare secus accepit Plin. lib. 17. cap. 9. pr. Sunt, ait, qui pulvere quoque uvas ali judicent, pubescentesque pulverent, & vitium arborumque radicibus aspergant. Quod certum est Narbonensi provinciæ, & vindemias certius sic eo coqui, quia plus pulvis ibi, quam sol, confert. Est igitur Pulverare Plinio, Pulverem ex glebis super uvas excitare, ut inde maturescant. Nam & Pulverem excitare dixit Columel. lib. de Arborib. cap. 12. Vites, inquit, post meridiem fodito, pulveremque excitato, ea res & a sole & nebula maxime uvam defendit. Virg. quoque lib. 2. Georg. 418.
Sollicitanda tamen tellus, pulvisque movendus. Pulverationis meminit & Palladius in Martio, tit. 7. V. Theophrast. lib. 2. de Historia plantar. cap. 8. & lib. 3. cap. 22. de Causis plantarum.
Pulvere plenum esse, vel facere. Plaut. Apud Gell. 18. 12.
— exi, tu Dave,
Age, sparge: mundum esse hoc vestibulum volo.
Venus ventura est nostra, nolo hoc pulveret. [Ipsum scil.
Pulverare se, In pulvere se volutare, ut gallinæ faciunt. Plin. lib. 11. cap. 33. de morbo pediculari. Phasianas vero interimit, nisi pulverantes sese.

PULVERATIO, ōnis. f. [κονίορτωσις] Genus culturæ, ut ait Servius in 2. Georg. 418. quo imminutæ glebæ vitibus applicantur. Columel. lib. 11. cap. 2. Sed frigidioribus regionibus pulverationem faciunt, quam vocant rustici occationem, quum omnis gleba in vineis resolvitur, & resolvitur in pulverem. Idem 4. 28. V. in ipso verbo.

PULVERATICUM, i. n. sive PULVERATICA, æ. f. Honorarium est quod quasi pro labore & pulvere agrimensoribus datur. Frontinus. Cassiod. lib. 12. Variar. 15. Pulveratica quoque Judicis funditus amputantes, trium tantum etiam dierum Præsulibus annonas præberi secundum vetera constituta decernimus. L. 26. Cod. Theod. de Tiron. Pulveratici nomine bina solida accepturi. Constit. Theod. & Valent. Tres aureos accipiat absque sua pulveratica. conf. Meurs. in Auctar. Philol. p. 149. [Absque hic est Præter, & Pulveratica n. pl. q. d. Absque eo, ut & sua pulveratica accipiat.

PULVERIZATUS, a, um. Partic. e Pulverizo. ut, Tus pulverizatum. Veget. Mulom. 1. 54.

P U M

PUMEX, ĭcis. m. [κίσηρις] Lapis cavernosus, levis, terique facilis, ad corpora lævigandа laudatissimus, in mari crescens. Plin. lib. 36. cap. 21. Sed & ii pumices, qui sunt in usu corporum lævigandorum feminis, jam quidem & viris, atque ut ait Catullus, libris, laudatissimi sunt in Melo, Scyro, Æoliis insulis. Probatur in candore, & in minimo pondere, & ut quam maxime spongiosi, aridique sint, ac teri faciles; nec arenosi in fricando. Vis eorum in medicina, extenuare, siccare. Plaut. Aul. 2. 4. 18.
Pumex non æque est aridus, atque hic est senex.
Cavus pumex. Virg. 4. Georg. 44.
Excisus. Ovid. 4. Fast. 495.
Latebrosus. Virg. 5. Æn. 214.
Mordax. Ovid. 1. de Arte Am. 506.
Multicavus. Ovid. 8. Met. 561.
Niveo de pumice fontes. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 103.
Vivus. Ovid. 3. Met. 159.
Æquata pumice omnia. Catul. ad Varum, 20. 8. Ovid. 1. Trist. 1. 11.
Nec fragili geminæ poliantur pumice frontes. De libro suo, Idem 3. Trist. 1. 13.
Quod neque sim cedro flavus, nec pumice lævis.
Lævis pumice homo, pro Molli & effeminato. Juven. 9. Sat. 95.
A pumice aquam quærere. Plaut. Pers. 1. 1. 41. Erasmus, Pro eo quod est, Frustra ab alio petere, cujus ipse a quo petas, maxime sit indigus. Nihil enim pumice lapide siccius, nihil siticulosius. Perinde ac si quis ab indoctissimo doceri postulet, ab inconsultissimo consilium exspectet, ab egeno munus, ab inope præsidium: denique ab avaro ac tenaci pecuniam.
Pumex, feminino genere etiam reperitur. Catull. ad Cornel. 1. 2.
Cui dono lepidum novum libellum
Arida modo pumice expolitum? [Arido modo, cacophonon erat.

PUMICEUS, a, um. Adj. [κισήρινος] Plaut. Pseud. 1. 1. 73.
Quid fles? P. pumiceos oculos habeo, non queo
Lacrimam exorare ut exspuant unam modo. Martial. lib. 4. 57.
Et quæ pumiceis fontibus antra calent.
Antra pumicea. Stat. lib. 3. Silv. 1. 144.
Sedes pumiceæ. Sil. lib. 4. 419.

PUMICŌSUS, a, um. aliud Adj. [κισηρώδης] Quod pumicis naturam, vel similitudinem habet. h. e. Rarum & cavernosum. Plin. lib. 17. cap. 5. Pumicosa terra.
Compar. Idem lib. 32. cap. 8. Quartum pumicosius, spongiaque putri simile, pæne purpureum.

PUMICO, [κισηρίζω] are Pumice polire, lævigare. Tibul. lib. 3. 1. 10.
Pumicet, & canas tondeat ante comas. Apul. Apol. non procul ab init. Quam multo æquius erat, spurcissimo ritu Iberorum, ut ait Catullus, (37. 19.)
— sua sibi urina
Dentem, atque russam pumicare gingivam. Lucil. apud Non. 2. 208.
Scabor, subvellor, desquamor, pumicor, ornor. V. Lex. Pitisc.

PUMICĀTUS, a, um. Partic. Pumice politus. Plin. 6. Epist. 21. Qui titulus a vita hominis, compti semper & pumicati, non abhorrebat. conf. Sidon. 8. 3.

PUMICATIO, ōnis. f. Papin. JCtus.

PUMICĀTOR, ōris. m. Gloss. Cyrill. Σμιλίστης, Pumicator.

PŪMĬLIO, seu, ut quidam volunt PŌMILIO, ōnis. m. [νάνος] Homo parvæ staturæ, qui Nanus alias, ex Gr. dicitur.
Pumiliones habent quandoque capita enormia, qualem describit Martial. lib. 14. 213. hoc disticho, sub lemmate Pumilio,
Si tantum spectes hominis caput, Hectora credas:
Si stantem videas, Astyanacta putes. conf. Gell. 19. 13. Et Sen. Epist. 76.
Pumilio, de Femina. Lucret. lib. 4. 1155.
Parvula pumilio, χαρίτων μία, tota merum sal. i. e. Nana, & humilis staturæ. Lambin.
Pumilionum genus in omnibus animalibus est, atque etiam inter volucres, inquit Plin. lib. 11. cap. 49. Columel. lib. 8. cap. 2. Pumiliones aves, nisi quem humilitas earum delectat, nec propter fecunditatem, nec propter alium reditum nimium probo. Plin. lib. 10. cap. 56. de gallinis, Est & pumilionum genus non sterile in his, quod non in alio genere alitum, sed quibus certa fecunditas rara, & incubatio ovis noxia.

PUMILO, ōnis. m. [ἀνθρωπίσκος] legitur apud Statium pro Pumilione, lib. 1. Silv. 6. 57.
Hic audax subit ordo pumilonum, &c. Producit hic primam, quum alibi contrahat. [Nisi Pumilorum legendum.

PUMILUS, i. m. [ἀνθρωπίσκος] ab eodem Statio, pro Pumilione usurpatur, lib. 1. Silv. 6. 64.
Casoræque vagis grues rapinis,
Mirantur pumilos ferociores. Contrahitque primam, quum alibi producat, ut reliqui poetæ.
Compar. Pumilior. Ber. in Suet Tiber. cap. 61. V. infra PUMILIS.

PUMILIUS, i. m. Idem. [ἀνθρωπίδιον] Sueton. August. cap 83 extr. Nam pumilius, & distortos, & omnes generis ejusdem, ut ludibria naturæ, malique ominis, abhorrebat. Al. rectius Pumilos. V. Torrent. Affertur & Lemma 197. Martial. lib. 14. Pumiliæ mulæ. quasi a Pumilius, a, um. Adj. ubi tamen Al. Pumilæ, Scriver. Paullæ.

PUMILIS, is. m. Onomast. Vet. Pumilis, ὁ νάνος.
Adjective sumitur, atque hinc Compar. formatur apud Apul Met. 5 p. 163. Elmenh. Maritum sortita sum quovis puero pumiliorem. [Vel a Pumilus.
Pumiles aves apud Beroald. in Suet. Aug. p. 100. nisi forte scripsit Pumulas H. St. vel Pumiliones.

PŪMĬLA, vel PUMŬLA, æ. f. Vitis genus. Plin. 14. 3.

P U N

PUNCTA, PUNCTIM, PUNCTUM, PUNCTUS, V. PUNGO.

PUNGO, pŭpŭgi, punctum, [νύσσω, συγκεντέω, κεντέω] ĕre. non solum de ferro, sed etiam de quacunque alia re dicitur. Varro, Admota aspis quum pupugerit, si non occidat, sciat ex psyllorum esse stirpe V. Priscian. 10. Cic. 3. Tusc. 82. Si ignominia pupugit, si quid tenebrarum offudit exsilium. Idem pro Rosc. Amer. 6. Hunc sibi ex animo scrupulum, qui se dies noctesque stimulat ac pungit, ut evellatis, postulat.
Pĕpugi, pro Pupugi, Præteritum, quo usi sunt veteres. Accius in Ædilicia, Sed si pepugero, metuet. V. Gell. lib. 7. cap. 9.
Pungunt apes. Petron. cap. 82.
Gladius qui per se pungere non potest. Cic. pro Sext. 24.
Leviter pungit eos animi dolor. V. LAVIS.
Suspiria pungere. Propert. lib. 3. 8. 27.
Primum epistola illa ita me pupugit, ut somnum mihi ademerit. Cic. 2. Att. 16. pr.

PUNGENS, entis. Partic. [κεντῶν] Plin. lib. 16. cap. 24. Pungentia folia pino, &c. Idem lib. 8. cap. 57.

PUNCTUS, a, um. aliud Partic. [στιχθείς] ut, Vulnus; punctum acu. Cic. pro Milon. 66.
Puncti stigmate. Petron. cap. 103.

PUNCTUM, i. n. [στιγμή] Idem, quod Punctio. Plin. lib. 8. cap. 50. Oculos suffusus capra junci puncto sanguine exonerat, caper rubi.
Punctum, [στιγμή, στιγμα] Tradunt Geometræ Punctum esse Corpus individuum, in quo neque longitudo, neque latitudo, neque altitudo deprehenditur, & ob incomprehensibilem brevitatem sui, in partes dividi non posse: quod protractum lineam efficit, id est corpus unius dimensionis.
Punctum est, cujus pars nulla est. Euclid. 1. Elem.
Punctum temporis. Cic. 3. Verr. 103. Quum iste punctum temporis nullum vacuum peccato præterire passus sit. Idem pro Sext. 53. Illo inquam ipso die: die dico? immo hora, atque etiam puncto temporis eodem, mihi, Reique pub. pernicies, Gabinio & Pisoni provincia rogata est. Ter. Phorm. 1. 4. 6. Tum temporis punctum mihi ad hanc rem est. Donatus, Punctum, angustissimum spatium. Lucret. lib. 4. 216.
Temporis in puncto, rerum simulacra feruntur.
Omnibus minimis temporum punctis. Cic. 1. de Nat. Deor. 67.
Eodem puncto temporis quo, &c. Cic pro Domo 115.
Hunc diem, hoc punctum temporis, quo loquor, defende si potes. Cic. 2. Philip. 112.
Uno puncto temporis. Cic. pro Flacc. 60. Ad illam universorum civium Romanorum per tot urbes, uno puncto temporis, miseram crudelemque cædem.
Attende enim paulisper, cogitationemque sobrii hominis ad punctum temporis suscipe. Cic. 2. Philipp. 31.
Leges uno versiculo Senatus puncto temporis sublatæ. Cic. 2. de Legib. 14.
Diei punctum. Lucret. lib. 4. 201.
— hæc puncto cernuntur lapsa diei
Per totum cæli spatium diffundere sese.
Horæ puncto. Hor. 2. Epist. 2. 172.

In

Digitized by Google

In punctum. V. 1x.

Tempore puncto, pro Puncto temporis. Lucret. lib. 2. 229.

Nonne vides etiam patefactis tempora puncto
Carceribus, non posse tamen, &c. i. e. Brevissimo tempore.
Puncto participium est. Lambin.

Punctum, Suffragium, & favor: quoniam veteres suffragia non scribebant, sed puncto notabant. Unde Expuncti dicebantur Viles, ejecti, sive favore privati. Hor. in Arte Poet. 343.

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. i. e. Solus suffragia judicum tulit, qui & utile & dulce scripsit. Nam qui jucunda modo scribunt, iis duntaxat placent, qui voluptatem appetunt; contra qui utilia, ab iis tantum probantur quibus utilitas quæritur. At qui voluptatem cum utilitate conjunxit, is omnium suffragio laudabitur. Idem in epigrammate Choliambico, quod refertur a Porphyrione,

Ciceronianum Rufus iste conditor,
Hic est duobus elegantior Plancis.
Suffragiorum puncta non tulit septem. Cic. 2. Tusc. 62. Quæ flamma est, per quam non cucurrerint hi, qui hæc olim punctis singulis colligebant? Agit autem de magistratibus qui singulorum civium suffragiis mandabantur. Hæc ex Erasm. Cic. pro Muren. 72. Tamen admonitus re ipsa, recordor quantum hæ quæstiones in Senatu habitæ punctorum nobis detraxerint. i. e. Suffragiorum in comitiis. V. & Lex. Pitisc.

Puncta, in talis & tesseris numerorum vicem obtinebant. Martial. 14. 17.

Hic mihi bisseno numeratur tessera puncto. conf. Suet. Neron. cap. 30. & eundem Pitisc. [Ut nunc quoque punctis notantur.

Punctum lapidis, Parvus lapillus. Manil. 4 extr. & Lex. Pitisc.

Puncta etiam Notæ quibus milites solebant signari. Veget. R. M. 2. 5. Nam puncturis in cute punctis milites scripti. Al. Victuris. [Forte Punctis, pro Punctis, scribendum, & delendum & Scripti, ut ex Glossa natum. V. tamen Stewech. Comment. & eundem Pitisc.

Puncta denique vocabantur Exigui aquæ ducendæ moduli, quales olim punctis distribuebantur ex publico V. Frontin. de Aquæduct. 2. vel eundem Pitisc. [Apud Frontin. est Puncta, æ. f.

Argumentorum puncta occulere. Cic. 2. de Orat. 177.

Punctŭlum, i. n. dimin. a Punctum. Apul. 6. Met. p. 182. Elmenh. Psychen innoxio punctulo suæ sagittæ suscitat. & lib. 5.

Punctillum, i. n. Aliud Dimin. ut, Punctilla interlucentia. Solin. cap. 25.

Puncta, æ. f. Ictus qui punctim infertur. Veget. Rei Mil. 1. 12. Puncta duas uncias adacta mortalis est. Huc aliqui referunt Cic. Parad. pr. Stoica hæresis minutis interrogatiunculis, & quasi punctis, quod proposuit, efficit. [Argumentorum punctis. conf. punctum ad fin.

Punctim, Adv. Per punctiones, inflictionesque gladii, sive pungendo. Liv. 22. 46. Hispano punctim magis, quam cæsim, assueto petere hostem.

Punctio, ōnis. f. [νύξις] Plin. lib. 25. cap. 13. Bibitur & contra serpentes, & ante sectiones punctionesque, ne sentiantur. Cels. 8. 9. 2. Cæl. Aurel. Acut. 2. 6.

Punctiuncŭla, æ. f. dimin. [νυγμάτιον] Senec. 3. de Ira, Magis ignosco ei qui vulnus inimici, quam qui punctiunculam concupiscit. Idem Epist. 53. Pedes dolent, articuli punctiunculas sentiunt. Idem de Vita beata, cap. 15.

Punctus, ûs. m. [νύξις] Plin. lib. 29. cap. 6. Mustelæ etiam oculis puncto erutis, ajunt visum reverti. Gloss. Cyrill. Hic punctus, [illegible]. conf. Apul. Met. 7.

Punctus, [illegible]. Onomast. Vet. Isidor. 11. 1. Pupilla est medius punctus oculi.

Non aliud est terra in universo, quam mundi punctus. Plin. lib. 2. cap. 68.

Punctūra, æ. f. Firmic. lib. 8. cap. 21. Duodecima pars Geminorum si in horoscopo fuerit inventa, Marte præsente, viri puncture teli morientur, mulieres vero in partu deficient. Cels. 10. 9. Assiduæ puncturæ sentiuntur. conf. Veget. in puncta.

Puncto, āre, Frequent. non occurrit, sed derivata ab eodem

Punctātim, Adv. Signate, quasi per punctum: aut Breviter, ut punctis solemus scribere. Claud. Mamert. de Stat. Anim. 3. 14. Collectim strictimque, & veluti punctatim, sub mentis oculum redegi.

Punctatoriola, æ. f. Levis pugna. Cato apud Festum. V. pugna.

Punicanus, Punice, Puniceus, Punico, Punicus, V. pœnus.

Puniendus, Punio, Punior, Punitio, Punitor, Punitus, V. pœna.

P U P

Pŭpa, æ. f. [κοράσιον] Puella. Martial. lib. 4. 20.

Pupam se dicit Gellia, quum sit anus. Auson. Idyll. 7.
Barbara, sed quæ Latias vincis alumna pupas.

Pupa, a similitudine, Parvula puellaris imago dicitur. Varr. in Orig. apud Non. 2. 675. Itaque brevi tempore magna pars in desiderium puparum & sigillorum veniebat. Moris autem fuit veterum puellarum, parvula quædam puellaris simulacra ex linteo insuere, deinde tomento infarcire, tum vestibus amicire. Hæc virgines, pueritiam ingressæ, Veneri, tanquam virginitatis suæ insignia, condonabant, ut faustum futurum matrimonium cederet. Pers. 2. Sat. 70.

Dicite Pontifices in sacris quid facit aurum?
Nempe hoc quod Veneri donatæ a virgine pupæ. Lactant. 2. 4.

Imagines & statuas Deorum nil aliud esse quam grandes pupas. V. Lex. Pitisc.

Pupŭla, æ. f. [κόρη] Foramen unius ex tunicis quæ in oculis sunt, quam rhagoidem Græci vocant, per quod transeunt radii visorii. Lucret. lib. 3. 409.

Ut lacerato oculo circum si pupula mansit
Incolumis, stat cernendi vivata potestas. Cic. 2. de Nat. Deor. 142. Palpebræ, quæ sunt tegmenta oculorum, mollissimæ tactu, ne læderent aciem, aptissime factæ, & ad claudendas pupulas, ne quid incideret, & ad aperiendas. Hor. Epod. 5. 40.

Interminato cum semel fixæ cibo
Intabuissent pupulæ. Manil. lib. 4.
Parvula sic totum pervisit pupula cælum. Lucret. lib. 4. 810.
Et quoniam plagæ quoddam genus excipit in se
Pupula, quum sentire colorem dicitur album.

Est & Blandimentum. Appulej. 6 Met. Mea pupula.

Pupilla, æ. f. [κόρη, γλήνη] Idem quod Pupula oculi. Plin. lib. 28. c. 6. Augurium ex homine ipso est, non timendi mortem in ægritudine, quamdiu oculorum pupillæ imaginem reddant. Idem lib. 7. cap. 2. Notabilius esse quod pupillas binas in oculis singulis habeant. Cic. 2. de Nat. Deor. 143. Acies ipsa qua cernimus, quæ pupilla, &c. Vetus exemplar habet Pupula.

Pupilla, æ, f. dimin. aliud a Pupa, & significant Parvam puellam. Hor. 2. Serm. 3. 216.

Pupam, aut pupillam appellet, fortique marito
Destinet uxorem. Sic restituit hunc locum Lambinus, quum antea legeretur, Rufam aut pusillam, contra legem carminis. Prima enim syllaba nominis Pusillam brevis est. V. plura apud eundem, & mox in pupillus.

Pupilla, de femina, quæ in patris potestate est, ut Pupillus de mare. [ὀρφανή Gl. L. G.] Plin. Epist. 176. Modo designatus æddis, recens maritus, recens pater, intactum honorem, orbam matrem, viduam uxorem, filiam pupillam, ignaram avi, ignaramque patris reliquit.

Infans pupilla. Cic. 3. Verr. 153. Iste infanti pupillæ fortunas patrias ademit.

Formosa pupilla. Apul. Apol.

Pupilla, Tribus Romana. Alex. Alex. lib. 1. cap. 17. Papiria quoque, Pupinia & Pupilla ex suis progenitoribus vocantur. [Nugæ.

Pupus, i. m. Varro, teste Nonio 2. 675.

Ac mammam lactis sugentem pascere pupum.

Inter blandæ appellationis nomina fuisse, ostendit locus Suet. Calig. cap. 13. extr. Pullum & pupum, & alumnum appellantium. Vet. Gloss. Lat. Gr. Pupus, [illegible]. Item Gr. Lat. [illegible], Hic Puellus, hic Pupus.

Pupŭlus, i. m. dimin. [illegible] Catul. ad Catonem, 54. 6.

Deprehendi modo popolum puellæ
Trusantem. Sen. Epist. 12. Pupulus deliciolum meum factus est. conf. Arnob. 7. & quæ in babylo, notavi.

Pupillus, i. m. [ὀρφανός] a Pupus derivatur, pro Impube, qui desiit esse in patris potestate, vel morte, vel emancipatione, ut ait Pomponius, de verb. signific. l. Pupillus. Cic. in Topic. 46. Non quemadmodum quod mulieri debeas, recte ipsi mulieri sine tutore solvas, ita quod, aut pupillæ, aut pupillo debeas, recte possis eodem modo solvere. Hor. 1. Epist. 1. 122.

Pupillus ad Tutorem refertur. Columel. lib. 8. cap. 16. Maxime laudabatur severitas Catonis, qui nihilominus & ipse tutor Luculli grandi ære piscinas pupilli sui venditabat.

Pupillum fraudare qui in tutelam pervenit. Cic. pro Rosc. Com. 16.

De Pompeji capite pupillus & spado tulere sententiam. Sen. Epist. 4.

Non fraudem socio puerove incogitat ullam Pupillo. Hor. 2. Epist. 1. 122.

Pupillāris, e. Adj. [ὀρφανικός] Quod ad pupillum pertinet. Liv. 24. 18. Pecuniæ quoque pupillares primo, deinde viduarum cœptæ conferri. Plin. lib. 7. cap. 18. Suet. Aug. cap. 66.

Pupillārius, a, um. Adj. Idem, apud Scholiast. Pers. 2. Sat. 19.

Pupillarĭter, Adv. Justin. Cod. 6. t. 30. l. 20. Pupillariter aliquem substituere. conf. Calvin. Lex. Jur. p. 769.

Pupillo, āre. verbum fictitium a voce pavonis. Auctor Philomelæ, 26.

Puppillat pavo, trinsat hirundo vaga. [An Pipillat.

Pupinia, Festus lib. 14. Pupinia tribus, ab agro Pupinio prope Tibur. V. tribus. Tradunt autem rerum scriptores, Tibur civitatem esse sextodecimo lapide ab urbe Roma distantem, vocarique hodie *Tivoli*. Liv. 26. 9. extr. Infra Tusculum dextrorsus Gabios descendit. Inde in Pupiniam exercitu demisso, octo millia passuum a Roma posuit castra. De Annibale ad urbem ducente exercitum loquitur. Columel. lib. 1. cap. 4. In universum tamen quasi testificandum, atque sæpius prædicandum habeo, quod primo jam Punico bello dux inclitissimus M. Atilius Regulus dixisse memoratur, fundum, sicuti ne fecundissimi quidem soli, quum sit insalubris, ita nec effeti, si vel saluberrimus sit, parandum. Quod Attilius ætatis suæ agricolis, majore cum auctoritate suadebat peritus usu. Nam Pupiniæ, pestilentis simul & exilis agri, cultorem fuisse eum loquuntur historiæ. Valerius Maximus lib. 4. cap. 4. 6. Atilius Regulus, primi belli Punici gloria, cladesque maxima, quum in Africa insolentissimæ Carthaginis opes crebris victoriis contunderet, ac prorogatum sibi ob bene gestas res in proximum annum imperium cognovisset: Consulibus scripsit, villicum in agello quem, septem jugerum in Pupinia habebat, mortuum esse: occasionemque nactum mercenarium, amoto inde rustico instrumento discessisse: ideoque petere ut sibi successor mitteretur, ne, deserto agro, non esset unde uxor ac liberi sui alerentur. Varro de R. R. lib. 1. cap. 9. Itaque in iis, ut in Pupinia, neque arbores prolixas, neque vites feraces, neque stramenta videre crassa possis. Cicero quoque 2. in Rull. 96. docet Pupiniam esse agrum ad Urbem, eundemque macrum & sterilem. Agros vero, inquit, Vaticanum & Pupiniam, cum suis opimis atque uberibus campis conferendos scilicet non putabant. De Campanis loquitur.

Pupius, V. puppius.

Puppis, is. f. [πρύμνα, ἀκροστόλιον] Posterior pars navis. Liv. 28. 20. Naves omnes, quæ non aut perfregerant proras litore illisas, aut carinas fixerant vadis, religatas puppibus in altum extraxere.

Sedere in puppi, Ad clavum reip. Cic. de Senect. 17.

A puppi religatus. i. e. Ad puppim. V. a præpositionem.

Puppis, pro Tota navi, apud poetas. Ovid. 4. de Ponto, 3. 5.

Dum mea puppis erat valida fundata carina. Idem 2. Epist. 16. Virg. 10. Æn. 80.

Interea Æneas socios de puppibus altis
Pontibus exponit. Id prosa oratio non recipit, teste Quintil. lib. 8. cap. 6.

Adunca puppis. Ovid. 3. Met. 651.
Ærata. Ovid. 8. Met. 103.
Ærea. Virg. 5. Æn. 198.
Alta. Virg. 5. Æn. 175.
Cærulea. Virg. 6 Æn. 410.
Celeris. Ovid. 19. Epist. 176.
Celsa. Virg. 1. Æn. 187.
Cita. Hor. Epod. 9. 20.
Concava. Ovid. 1. de Arte Am. 402.
Curva. Virg. 6. Æn. 4.
Emerita. Stat. 2. Silv. 2. 141. — nec unquam
Emeritam in nullas puppem demitte procellas.

Fractæ.

Digitized by Google

Fractæ. Valer. 6. Argon. 412.
Incesta. Stat. 2. Achill. 364.
Inflexa. V. INFLECTO.
Laboratæ arte. Ovid. 19. Epist. 183.
Laertia Stat. 2. Achil. 1.
Naufraga Ovid 2. Epist. 16.
Patulæ Virg 3. Georg. 362.
Pictæ. Hor. 1. Carm. 14. 24.
Pronæ Claud. 6. Conf. Hon. 497.
Recurva. Ovid. 8. Met. 141.
Trunca. Juven. 12. Sat. 79.
Turritæ. Virg. 8. Æn 693.
Advertere puppim jussus inexpertam Colchos. Ovid. 12. Epist. 23.
Applicare puppim litori. Senec Herc. fur 9.
Auferor ut rapida concita puppis aqua. Ovid. 2. Amor 4. 8.
Confertis puppibus coit agmen. Lucan. lib. 5. 708.
Dirigit huc puppim fluctus. Lucan. lib. 3. 587.
Evertit puppim fluctus. Lucan. lib. 5 647.
Exire puppibus fessis in litora. Ovid 6 Met 519.
Facere iter ignava puppe Ovid. 21. Epist. 78
Ferentur puppe per immensas aquas. Ovid. 3. de Ponto, 2. 94.
Ibat per Ægeos fluctus Laertia puppis. Stat. 2. Achil. 1.
Latent puppes. Hor. Epod. 9. 20.
Hostiliumque navium portu latent
Puppes sinistrorsum citæ.
Obrue puppes summersas. Virg 1. Æn. 73.
Refeci laceras puppes. Ovid 2. Epist. 46.
Scindere fretum puppe. Ovid. 5. Trist 2. 63.
Et Scythicum profuga scindere puppe fretum.
Non puppis umbras furva transvexit meas. Senec. Herc. OEth. 16.
Intelligit nigram cymbam Charontis.
Puppis, metaphoricôs usus est Plaut. In Epid. 1. 2. 69.
— hæccine ubi scibit senex, puppis
Pereunda est probe?
Puppis, pro Loco honoratissimo in Repub. Cic. 9. Fam. 15. Sedebamus enim in puppi, & clavum tenebamus: nunc autem vix est in sentina locus. i. e. Rempub. civitatis principes tenebamus.
PUPPIUS, vel PUPIUS, [Πούππιος] Nomen gentis Ro. Puppius, Poeta Tragœdiographus (inquit Acron apud Horatium) ita affectus spectantium movit, ut eos flere compelleret. Inde hujus poemata, Lacrimosa vocavit Hor. 1. Epist. 1. 66.
Ut propius spectes lacrimosa poemata Puppi.
PUPULA, V. PUPA.
PUPULUM, i. n. [Πούπουλον] Urbs est in latere Meridionalis Sardiniæ. Ptolemæus lib. 3. cap. 3.
PUPULUS, PUPUS, V. supra PUPA.

P U R

PURGO, [καθαίρω, καθαρίζω. ἁγνίζω] āre. Mundare, quasi Purum agere. Columel. de Arborib. cap 8 Itaque cavatum foramen quum purgavimus, undique adrasos circulos inserimus. Ovid. 1. de Pont. 8. 59.
Nec dubitem longis purgare ligonibus arva.
Locum immissi cum falcibus multi purgarunt & aperuerunt. Cic. 5. Tusc. 65.
Purgare a. Cato R. R. cap. 65. Si inquinata erit, lavito, a foliis & stercora purgato.
Pisces purgare. Ter. Adel. 3. 3. 22.
Ungues cultello. Hor. 1 Epist. 7. 51.
Purgare se apud aliquem, vel alicui, de re aliqua, Se excusare. Ter. Eun. 3. 1. 44.
Sed heus tu, purgon' ego me de istac, Thaidi,
Quod eam me amare suspicatur? Cic 13. Att. 24. De altero ei me purgavi. Cic. 12. Fam 25. Quod te mihi de Sempronio purgas, accipio excusationem. [V. Donat ad Hecyr. 2. 2. 12.
Si quis tibi se purgare volet, quod suspectum esse arbitretur. Q. Cic. de Petit. Conf. 28.
Ab aliquo, cui te purges, veniam petere. Cic in Orat. 230.
Arguere & Purgare, contraria. Cic. pro Rosc Amer. 120. Servos ipsos, quod ad me attinet, neque arguo, neque purgo.
Crimen purgare, Eluere, vel diluere. Cic. pro Cluent. 39. Ut non existimetis plus vos ad salutem reo largiri oportere, quam quantum defensor purgandis criminibus consequi, & dicendo probare potuerit. Liv. 39. 39.
Fidem purgare leto. Claud. de Bello Get. 592.
Nefas purgare ferro. Sil. lib. 11. 299.
Pectora purgavit dictis. Lucret lib. 6. 23.
Probra purgare. i. e. Diluere. Tacit 4. Ann. 42. 3.
Vomitione canis, purgare alvos ibes Ægyptiæ curant. Cic. 2. de Nat. Deor. 126. [Varia lectio est. An, Vomitione canes, purgata autem alvo se ibes &c? vel, ut MSS. Purgantes autem alios ibes ia &c
Bilem purgare. Hor de Arte Poet. 302 Sic reposuit Lambinus, quum ante legeretur Purgor bilem, nec Græcis, nec Latinis loquendi genere usitato [Immo Antiptosis est familiaris Horatio. Itaque retinuerunt Bentl & Cuning
Corpus purgare aqua projecta Ovid in Ibin, 452.
Omnia purgat edax ignis. Ovid. 4. Fast 785.
Fastidium purgare, Curare. Plin lib. 8. cap 27. Lauri folio annuum fastidium purgant.
Agros & agrestes purgare. Expiare. Tibul. lib. 2. 1. 17.
Purgare cum Genitivo Hor 2. Serm 3. 27. — novi,
Et morbi miror purgatum te illius. Sic translate
Purgare civitatem alicujus facti. Liv. lib. 37 cap 28 pr. Quibus purgantibus civitatem omnis facti, dictique hostilis adversus Roman. &c.
PURGANS, antis Partic. [καθαίρων] Ovid 4 de Ponto, 3. 53.
I, bibe, dixissem, purgantes pectora succus.
Purgante nefas crimine. Ovid 13. Met 952
PURGĀTUS. a, um aliud Partic. [καθαρισθεὶς] ut, Sil lib 12. 635.
Purgatusque nitet, discussis nubibus, æther. Hor. 1. Epist. 1. 7.
Est mihi, purgatam crebro qui personet aurem.
Si parum vobis essem sine defensione, purgatus. Cic. 14. Philipp. 17.

Compar. Sallust. apud Nonium, 4. 205. & Donat. in Hecy. 4. 1. 13. Ita fiducia, quam argumentis, purgatiores dimittuntur.
Superl. Pers. 2. Sat. 57. Somnia purgatissima, scil. Quæ vera sunt. conf. Augustin. Confess. 6 2. Idem de Vera Relig. cap. 1. & de Doctr Christ 2 16.
PURGATE, Adv apud Nonium, 1 296. Enucleate dicitur, Purgate, exquisite.
PURGĀTIO, ōnis. f. [καθαρμὸς, καθαρισμὸς, κάθαρσις] Pro Expiatione. Plin. 25. 10. Suffimentum cædis hostium & purgatio.
Purgationes, pro Curationibus quæ medicamentis fiunt. Cic. 16 Fam. 10. Ego vero cupio te ad me venire, sed viam timeo, gravissime ægrotasti: inedia, & purgationibus, & vi ipsius morbi consumptus es.
Æsculapius primus alvi purgationem invenit. Cic 3. de Nat. Deor. 57.
Purgationes feminarum, pro Menstruis. Plin. lib. 20. cap. 4.
Purgatio, [ἀπολογία] Excusatio. Ter. Heaut. 4. 1. 12.
— nescio quid peccati portat hæc purgatio.
Purgatio est quum factum conceditur, culpa removetur. Cic. 1. de Invent. 15.
PURGĀTOR, ōris. m. Firmic. lib. 8. cap 20. Secunda pars Tauri si in horoscopo fuerit inventa, stercorum faciet bajulos; latrinarum cloacarumque purgatores. Apul. Apol. p 288. Elmenh. Hercules lustrator orbis, purgator ferarum, gentium domitor.
PURGĀTRIX, īcis. f. Tertull de Baptismo cap. 5. Purgatrice aqua se explare.
PURGĀTŌRIUS, a, um. Adj. [καθαρτικὸς] ut, Purgatorio medicamento alvum vacuare. Symmach. 6. Epist 64.
Purgatoriæ virtutes. Macrob. Somn. Scip. 1. 8.
PURGĀTĪVUS, a, um. Adj. Idem. ut, Purgativa medicamenta. Cæl. Aurel. Tard. 1. 1.
PURGĀMEN, inis. n. Sordes. Prudent. Hymn. Jejun. 79.
Micet metalli sive lux argentei,
Sudum polito prænitens purgamine.
Ea quæ Græcis λύματα vel καθάρματα dicebantur, id est Piamenta, post sacrificium lustrationis peractum, in mare vel fluvium abjici solita; ut folia, sulphur, &c. Ovid. 2. Fast. 35.
Omne nefas, omnemque mali purgamina causam
Credebant nostri tollere posse senes. Idem 6. Fast. 713.
Hæc est illa dies qua tu purgamina Vestæ,
Tibri, per Etruscas in mare mittis aquas. Adde 11. Met. 49. & Prudent. Perist. 6. 30.
PURGĀMENTUM, i. n. [ἀπόρριμμα] Sordes, quæ ex re aliqua immunda, quum tergitur & repurgatur, abjiciuntur. Columel. lib. 1. cap. 6. Sterquilinia quoque duo sint: unum, quod nova purgamenta recipiat, & in annum conservet. Liv. 1. 56. Cloacamque maximam, receptaculum omnium purgamentorum urbis, sub terram agendam. Hortorum purgamenta. Tacit. 11. Ann. 32. 5. conf. Petron. cap. 34 & 134.
Oris purgamenta, Sputum. Senec. de Constant. Sap. cap. 2. Aliquem purgamentis oris aspergere.
Latius etiam patet significatio. Senec. Ep. 73. extr. Non aliter quam humus sterilis ac palustris bona semina necat, ac deinde creat purgamenta pro frugibus. i. e. Herbas inutiles & quæ sint projiciendæ, vel res nihili.
Urbium purgamenta, pro Hominibus nihili. Curt. lib. 8. 5. 8. Apris quidam Argivus, pessimorum carminum post Chœrilum conditor, & ex Sicilia Cleo: hic quidem, non ingenii solum, sed etiam nationis vitio adulator, & cetera urbium suarum purgamenta. Idem lib. 10. 2. 7. Igitur exsules finibus ejiciunt, omnia potius toleraturi, quam purgamenta quondam urbis suæ, tunc etiam exsilii, admitterent. conf. Petron cap. 74. Burm. p. 367.
PURGĀBILIS, e. Adj. [εὐκάθαρτος] Quod facile purgatur. Plin. lib 25. cap. 23. Rotundior quæ balanitis vocatur, purgabilis maxime, & sponte prosiliens.
PURGITO, āre. frequentat. Plaut. Aul. 4. 10. 23.
Non mihi homines placent, qui quando malefecerunt purgitant. i. e. Excusant se.
PURIFICO, PURITAS. V. PURUS.
PURPŬRA, æ f. [πορφύρα] Piscis ex concharum genere, annos septenos vivens. Congregatur verno tempore, mutuoque attritu lentorem quendam veluti ceræ emittit. Sed nobilem illum succum ad tingendas vestes in mediis faucibus habet: reliquo corpore fere sterilis. Cum vita succum emittit, & ideo vivas capere oportet. Hinc Purpureus color dicitur, qui nigricantis rosæ splendore sublucet, ceterorum omnium gratissimus, & & tingendis vestibus maxime expetitur. Hæc fere ea Plin. lib. 9. cap. 36. ubi plura leges.
Purpura, ut Vitruvius ait, lib. 7. cap. 13. pro solis propinquitate colorem habet. Et puniceum quidem procreat Africa, id est quasi violaceum colorem: Tyros autem, rubentem.
Purpura, pro Colore purpureo, vel ex purpura, frequentissime ponitur. Ardens. Juven. 12. Sat. 155.
Coæ purpuræ. Hor. 4. Carm. 13. 13.
Ignea. Valer. 1. Argon. 428.
Laconicæ. Hor. 2. Carm. 18. 8.
Melibœa. Lucret. lib. 2. 499.
Œbalia. Stat. 1. Silv. 2. 150.
Picta Virg 7. Æn. 251.
Tyria purpura. Cic pro Flacc. 70.
Violacea Plin. 9. 39. Nepos Cornelius, qui divi Augusti principatu obiit, Me (inquit) juvene, violacea purpura vigebat, cujus libra denariis centum venibat. i. e. Decem aureis solatis. Hæc Bayfius, apud quem plura legito de purpuræ pretio & usu.
Quos autem numeros, cum quibus, tanquam purpuram, misceri oporteat. Cic. in Orat. 196.
Regum purpura. Virg. 2. Georg. 495.
Purpura antiquitus erat Insigne Romanorum magistratuum, quod Martialis affirmat, quum ait, 10. 10.
Divisit nostras purpura vestra togas. Bayfius. V. Plin. 9. 39. Hinc locutiones, Attingere purpuram, Sumere purpuram; ut late docet Salmas in Treb Poll. p. 193. & 127.
Septima purpura, pro Septimo consulatu, apud Florum 3. 21. 17. & Claud. 3. Cons. Honor. 4.
Dives Hydaspeis augescat purpura gemmis. V. plura mox.
Usque ad talos demissa. Cic pro Cluent 111.
Fulgere purpura. Cic. 2. in Catil. 5. Qui nitent unguentis, qui fulgent purpura.

Purpura, pro Magistratu, cui jus gestandæ ejus. Martial. lib. 8. 8.
Purpura te felix, te colit omnia honos. Plin. lib. 10. cap. 21.
Romana purpura. i. e. Romani magistratus. Ovid. 1. Fast. 81.
Jamque novi præeunt fasces, nova purpura fulget.
Per hoc inane purpuræ decus precor. Hor. Epod. 5. 7. de Prætexta puerili.
Pro Vestis purpureæ splendore. Juven. 7. Sat. 135.
— purpura vendit
Causidicum, vendunt amethystine, &c.
Purpura, Color oris. Stat. 1. Achil. 297.
Illius e roseo flammatur purpura vultu.
Poetæ Flores purpureos eleganter Purpuras dicunt. Stat. 3. Silv. 3. 130.
Aut ubi verna novis exspirat purpura pratis.
Purpuram potabilem de Vino dixit Cassiodor. Var. Epist. 12. 4.
De Purpura Alexandrina, Dibapha, Girbitana, Laconica, Plebeja, Probiana, Stlataria, atque Tyria. V. Lex. Prisc.

PURPŬREUS, a, um. Adj. [πορφύρεος, πορφυροῦς, ἁλουργής] Quod purpuræ colorem refert. Plin. lib. 10. cap. 32. Tantum purpureis & candidis adraistis pennis. Purpureum autem colorem ab Hercule primum inventum, pulchre docet Baysius in libello de Re vestiaria, et Julio Polluce lib. 1. cap. 4.
Aer purpureus. Ovid. 6. Met. 48.
Amictus. Virg. 3. Æn. 405.
Anima, Sanguini mistus spiritus vitalis. Virg. 9. Æn. 349.
Aurora. Ovid. 3. Met. 184.
Color purpureus, est Niger rubore quodam admisto. Quandoque dicitur Cæruleus, quando de mari vel flumine dicitur. Virg. 4. Georg. 373.
In mare purpureum violentior influit amnis.
Color purpureus quondam ussa reliquit. Virg. 12. Æn. 819.
Colore purpureo casia. Plin. lib. 12. cap. 19.
Coma Nisi. Tibul. lib. 1. 4. 57.
Cultus. Stat. 6. Theb. 81.
Dies. Ovid. 3. Fast. 518.
Purpureum rapido qui vehit axe diem.
Ensis. Pers. 3. Sat. 40. — ensis
Purpureas subter cervices terruit. Al. Purpureas, ut cum Cervices conveniat.
Flores. Virg. 4. Georg. 54.
Flore purpureo asarum. Plin. lib. 21. cap. 13.
Genæ. Ovid. 1. Amor. 4. 22.
Ignis. Stat. 1. Achill. 162.
— niveo natat ignis in ore
Purpureus, fulvoque nitet coma gratior auro.
Labelle. Ovid. 3. Amor. 14. 23.
Lux. Ovid. 6. Fast. 252.
Lætaque purpurea luce refulsit humus.
Lumen juventæ. Virg. 1. Æn. 595.
Merum. Ovid. 2. de Arte Am. 316.
Plenaque purpureo subrubet uva mero.
Ortus. Ovid. 1. Trist. 2. 27.
Nam modo purpureo vires capit Eurus ab Ortu.
Os. Hor. 3. Carm. 3. 12.
Pallium. Cic. 7. Verr. 31.
Panis. Plaut. Men. 5. 5. 19. per jocum, de re incredibili.
Pira purpurea recenset inter generosissima Columel. lib. 5. cap. 10.
Pruna purpurea. Colum. lib. 12. cap. 10.
Pudor. Ovid. 1. Amor. 3. 14.
Robur. Senec. Hippol. 4.
Sanguis purpureus Homero cur dictus. Plin. lib. 9. cap. 38.
Torus. Purpura instratus. Ovid. 5. Epist. 88.
Ver. Virg. 9. Ecl. 40.
Vestes. Virg. 6. Æn. 221.
Vestes purpureæ dictæ sunt Tyriæ, e loco ubi purpura fit. Plin. lib. 21. cap. 37.
Vestitus. Cic. 2. de Divin. 37.
Uvæ. Ovid. 13. Met. 814.
Vultus lunæ. Ovid. 1. Amor. 8. 12.
Purpureus Lunæ sanguine vultus erat.
Purpureus, Pulcher. Virg. 1. Georg. 405. Hinc Hor. 4. Carm. 1. 10. Olores Veneris vocat Purpureos. Quem locum exponens Porphyrio sic ait: Quomodo purpurei dicuntur, quum albi sint potius? Sed purpureum pro pulchro poetæ dicere assueverunt, ut Virg. 1. Georg. 405.
Et pro purpureo pœnam dat Scylla capillo. Albinovan. Eleg. ad Liviam, Nivem purpuream. V. Voss. 4. Inst. Orat. p. 245. [Ego vero Purpureos olores, Limbo, seu divino splendore purpureo circumdatos ac refulgentes intelligi puto. Fere enim Purpurea in luce Deos & divina omnia repræsentant poetæ.
Purpureus, pro Purpurato. Hor. 1. Carm. 35. 12.
Purpurei metuunt tyranni.
Reges purpurei. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 300.

PURPURĀRIUS, a, um. aliud Adj. [ἁλουργικός] Quod ad purpuram pertinet: ut, Officina purpuraria, In qua purpura fit. Plin. lib. 35. cap. 6. Taberna purpuraria. Paulus in L. Prædiis. §. Pater D. de legat. 3.
Purpurarius fucus. Solin. cap. 26.

PURPURARIUS, ii. m. Qui purpuram tractat, vel tingendo, vel vendendo. Vet. Gloss. Gr. Lat. Πορφυροβάφος, πορφυροπώλης, Purpurarius. Gruter. Inscr. p. 649. A SEMPRONIO GALLAECI L. LAETO PVRPVRARIO.
Purpurarii, Purpuræ divenditores, l. negotiantes. de excusat. munerum. lib. 10. Cod.

PURPURARIA, æ. f. [πορφυρόπωλις] Vulg. Interp. Act. 16. 14.

PURPURARIÆ Insulæ in mari Æthiopico. Plin. 6. 30.

PURPURASCO, [πορφυρίζομαι] ĕre. Purpureum fieri. Cic. in Acad. apud Non. 2. 717. Quid mare, nonne cæruleum: aut ejus unda, quum est pulsa remis, purpurascit? conf. Vopisc. in Flor. cap. 4.

PURPŬRO, [πορφυρίζω] āre. Purpuræ colorem habere, sive reddere. Columel. lib. 10. 101.
Tum quæ pallet humi, quæ frondens purpurat auro,
Ponatur viola, & nimium rosa plena pudoris.
Purpurare, Purpureum facere. Furius Antias apud Gell. lib. 18. cap. 11.
Spiritus Eurorum virides quum purpurat undas. V. Drakenb. ad Sil. 17. 258. Apul. Met. 6. p. 183. Elmenh. Horæ rosis & ceteris floribus purpurabunt omnia.

PURPURANS, antis. Partic. Prudent. Pass. S. Laur. 275. Purpurantes stolas. Idem Vinc. Pass. 339. Purpurantem corporis cruorem.

PURPURĀTUS, a, um. Adj. ex Partic. [ἁλουργείμων] Quod est purpura ornatum. Unde Purpurati dicuntur ii, qui apud principes dignitate antecellunt. Cic. 1. Tusc. 102. Istis quæso, inquit, ista horribilia minitare purpuratis tuis. Liv. 30. 42. Sopatrum ex purpuratis & propinquis regiis esse. conf. Idem 37. 23. Curt. 3. 6. 4. Parmenio fidissimus purpuratorum. Flor. 2. 10. 5. Ubi frustrato circa purpuratum ejus ictu tenetur.

PURPURATŌRIUS, a, um. Adj. Sidon. 2. Epist. 7. Qui non effectasset habitum purpurantium. al. Purpuratorum.

PURPURIFICIUM, i. n. [πορφυροβαφεῖον] apud Strabonis interpretem, ex Græco verbo confictum, est Locus in quo purpura conficitur, vel paratur. Strabo lib. 17. Post Syrtim est lacus, nomine Zuchis, CCCC fere stadiorum, habens ingressum arctum, ad quem urbs est eodem nomine: ea Purpurificium & varias piscium conditurus habet.

PURPURISSUM, i. n. [ἀνθέραιον] Genus coloris factitii, quo utuntur pictores, fitque e creta argentaria, & cum purpuris pariter tingitur, bibitque eum colorem creta celerius quam lanæ. Plin. lib. 35. cap. 6. conf. Non. 3. 166. Plaut. Mostel. 1. 3. 104.
Tum tu igitur cedo purpurissum. s. non do: scita es tu quidem,
Nova pictura interpolare vis opus lepidissimum.
Purpurissum, quo buccas inficiebant suas meretriculæ, [φῦκος, Gl. L. G.] Rubricam dixit Plautus Latine. Nam quum scripsisset, Truc. 2. 2. 35.
Quiaque istas buccas tam belle purpurissatas habes. Subjecit non multo post,
Buccas rubrica, cera omne corpus intinxti tibi. Turnebus.

PURPURISSO, [ἀνθερίζω] āre. Purpurisso inficere. Unde

PURPURISSĀTUS, a, um. Partic. ut, Genæ purpurissatæ. Apul. Apol. p. 323. Elmenh. Plaut. Truc. 2. 2. 35.
Quiaque istas buccas tam belle purpurissatas habes. Purpurisso enim utebantur mulieres ad labra & genas tingendas, quemadmodum hodie plerumque apud Italos fieri videmus.
Fasti purpurissati, pro Consulares. Sidon. 1. Epist. 8.

PURPŬRITICUS, a, um. Adj. Idem quod Porphyreticus. Vet. Inscr. apud Gruter. p. 128. VETVSTATE CORRVPTAM AMPLIAVIT COLVMNIS PVRPVRITICIS.

PURRHICHÆI, qui dicantur in l. Aut damnum, D. De pœnis. V. in dictione PYRRHICHA.

PURULENTUS, &c. V. PUS.

PŪRUS, a, um. Adj. [καθαρός, ἀκήρατος] Mundus, sine sordibus.
Ad cibum purus. V. in præpositione AD.
Purus & Liquidus. Cic. pro Cæcin. 78. Quicquid inde haurias, purum, liquidumque te haurire sentias.
Aer purus. Lucret. lib. 4. 128.
Aer purus ac tenuis, cui opponitur Crassus & concretus. Cic. 2. de Nat. Deor. 42.
Amnis. Hor. 2. Epist. 2. 120.
Amnis electro purior. Virg. 3. Georg. 522.
Animus omni admistione corporis liberatus, purus & integer esse cœpit. Cic. de Senect. 80.
Aqua. Hor. 3. Carm. 16. 29.
Aurum purum, inquit Festus, in sacris dicitur Quod in usu spurco non fuerit. alias Purum aurum, Quod expurgatum, excoctumque est.
Dies. Claud. 2. de Rapt. Proserp. 2.
Genæ. Senec. Hippol. 5.
Hebrus purior. Hor. 1. Epist. 16. 13.
Humus subacta atque pura. Cic. de Senect. 59.
Libertas loquendi, Integra. Claud. 2. in 1. Cons. Stil. 164.
Luna, Sine macula. Hor. 2. Carm. 5. 20.
Lux. Virg. 2. Æn. 590.
Mella purissima. Virg. 4. Georg. 163.
Nox, Serena. Virg. 9. Ecl. 44.
Oratio. Ter. prol. Heaut. 46. i. e. Tersa, Nitida.
Orbis. Ovid. 1. Amor. 8. 10.
Quum voluit, puro fulget in orbe dies.
Sermones purissimi. Gell. 19. 8.
Sol. Hor. 3. Carm. 29. 45.
Sinceritas. Plin. lib. 15. cap. 6.
Tus. Plin. lib. 12. cap. 14.
Verba. Hor. 1. Serm. 4. 54.
Non satis est puris versum perscribere verbis.
Vesper. Hor. 3. Carm. 19. 26.
Vestimenta pura, a veteribus dicebantur, Quæ sacerdotes ad sacrificia sumebant, id est non obsita, non fulgurita, non funesta, non maculam habentia. Festus. Liv. 1. 24. Virg. 12. Æn. 169.
— puraque in veste sacerdos. conf. Aurum purum.
Vinum. Ovid. 7. Met. 594.
— fundit purum inter cornua vinum.
Unda. Virg. 6. Æn. 229.
Purus & Insons. Hor. 1. Serm. 6. 69.
Purus & religiosus. Cic. de Arusp. Resp. 53.
Sceleris purus. Hor. 1. Carm. 22. 1. Sceleris purum, inquit hic Lambinus, accipio eum, qui castos & puras a sanguine manus habet: quales Hippolytus dicit esse Phedræ nutrix apud Euripidem. Notanda est & constructio, Græcanicæ prorsus respondens. Dicunt enim καθαρὸς ἀδικίας.
Animus castus & purus. Cic. 1. de Divin. 121.
Cor vitio purum. Hor. 2. Serm. 3. 213.
Et purum est vitio tibi, quum tumidum est cor?
Domus hac nec purior ulla est. Hor. 1. Serm. 9. 49.
Duellum purum & pium. Liv. 1. 32.
Fides. Ovid. 1. Amor. 3. 6.
Herbæ puræ, E loco sancto decerptæ, apud Festum in Sagmina.
Hostia. Plin. lib. 8. cap. 51.
Manus purissimæ. Sen. Epist. 67. e Scelere scil.
Mens pura atque integra. Cic. pro Milon. 61.
Pectus. Hor. 1. Epist. 2. 68.

Salis

Digitized by Google

Salis puri concha. Hor. 1. Serm. 3. 14.
Vir purus, pudens. Cic. pro Rosc. Com. 18.
Puri menstrio esse dicuntur, Qui sacrorum causa toto mense in cærimoniis sunt. id est puri sint, certis rebus carendo. Festus. Al. Menstruo.
Argentum purum, Non cælatum, vel Sine emblematibus. Cic. 6. Verr. 49.
Argenti vascula puri. Juven. 9. Sat. 141. & 10. 19.
Campus purus ac patens. Liv. 24. 14. i. e. Non impeditus silvis, Vacuus.
Charta pura, Ulpiano, In qua nihil scriptum est. Budæus.
Hasta pura, i. e. Sine ferro: præmium fuit apud antiquos eorum, qui prælio vicissent: auctor Servius. Virg. 6. Æn. 760.
Ille, vides, pura juvenis qui nititur hasta.
Historia pura & illustris. Cic. de Clar. Orat. 162.
Locum purum, Ulpianus esse definit, Qui nec sanctus, nec sacer, nec religiosus est. De religiosis & sumptibus funerum. l. Locum.
Plateæ puræ, i. e. Non impeditæ, sed patentes, & late explicatæ, & vacuæ. Hor. 2. Epist. 2. 71. — verum
Puræ sunt plateæ, nihil ut meditantibus obstet. Hanc scripturam quidam corrupeerant, & Plures supposuerant, quam restituit feliciter Lambinus.
Toga, Sine purpura. Plin. lib. 8. cap. 48. quæ & Virilis. V. TOGA.
Vasa pura, Sine emblemate, cælatura, aut incrustatione. Paulus in l. Si in rem. De rei vendicatione, Quamvis & in vasis occurrat difficultas, pura, an cælata sint, dici oportet.
Purus ab. Liv. 1. 44. extr. Et extrinsecus puri aliquid ab humano pateret cultu. i. e. Vacui. de Pomœriis.
Nulla in hac urbe domus ab hac religionis suspicione tam vacua atque pura est. Cic. de Arusp. Resp. 11.
Purus, Simplex, sine conditione, aut ulla exceptione. Paul. in l. 4. D. de annuis legat. & fideicom. Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus plura legata esse ait: & primi anni purum, sequentium conditionale. Videri enim hanc inesse conditionem, Si vivat.
Judicium purum postulare, Simplex. Cic. 2. de Invent. 60. Agit is, cui manus præcisa est, injuriarum: postulat is, quicum agitur, a Prætore exceptionem, extra quam in reum capitis præjudicium fiat. Hic is, qui agit, judicium purum postulat: Ille, quicum agitur, exceptionem addi ait oportere.

PURE, Adv. [καθαρῶς] Plaut. Aulul. 2. 3. 3. Vascula intus pure, propere, atque elue.
Quiete, pure, & eleganter acta ætas. Cic. de Senect. 13.
Apparet tibi pure res. Sine obstaculo. Hor. 1. Serm. 2. 100.
Loqui pure & emendate. Cic. de Opt. gen. Orat. 4.
Loqui Latine & pure. Cic. 1. de Orat. 144.
Pure lautum, Aqua pura lavatum. Paulus. Liv. 3. 20. Pure lotis corporibus.
Lavari pie, pureque. Tibul. 1. 3. 25.
Venerari deos pure & caste. Cic. 1. de Nat. Deor. 3.
Pure, Simpliciter & absolute, sine conditione aut exceptione. Ulpian. L. 4. D. de in diem addict. Quum igitur tunc recedatur ab emptione, ubi pure contrahitur: vel tunc non impleatur, ubi sub conditione fit, &c.
Pure & Conditionaliter, contraria. Ulpian. in l. Etsi conditionalis contractus cum pupillo fiat, tutor debet pure auctor fieri. Nam auctoritas non conditionaliter, sed pure interponenda est, ut conditionalis contractus confirmetur.
Compar. Sidon. 4. Epist. 1. Purius, fortius, meracius amare. Hor. 2. Carm. 19. 6.
Splendentis Pario marmore purius. Sen. Benef. 2. 12. Partem in corpore purius osculari.
Superl. Cato R. R. cap. 66. Quam mundissime purissimeque fiat.
Purissime atque illustrissime describere. Gell. 9. 13.
Purime, antique pro Purissime, apud Festum.

PURITER, [καθαρίως] aliud Adv. Idem. Cato R. R. cap. 23. Succum puriter omnium dierum pariter in dolia dividito. V. PARITER. Idem cap. 90. Puriter facito. conf. Pompon. & Næv. apud Nonium 11. 58. Item Ennius apud Priscian. 15. p. 1010.
Puriter lavare dentes. Catull. 40. 18.
Vitam puriter agere. Idem Carm. 77. 19.

PURITAS, ātis. f. [καθαρότης] Munditia. Pallad. 11. 14. de vino, Mox sumere puritatem, colarique debere. Capitol. in Vero, cap. 3. Amavit puritatem vivendi. conf. Macrob. Somn. Scip. 1. 11. & 13. V. plura in Borrich. Cogit. p. 208. Et Cellar. Cur. Poster. p. 354.

PURITIES, ēi. f. Varro Sat. Menip. Vocatur a cælatura cælum, Græce ab ornatu κόσμος, Latine a puritie mundus. V. Frag. Scal. p. 96.

PŪRO, āre. pro Purgare. Plaut. Aul. 2. 3. 3. conf. Varro & Jul. Cæs. in Adrasto.

PURĬFĬCO, ĕre. Idem apud Nonium 2. 335.

PURĬFĬCUS, a, um. Adj. Lactant. 4. 15. pr. Baptismum purifici roris perfusio. Claudian. Cons. Honor. 6. 328.
— purificumque Jovem, Triviamque precatus.

PURIFĬCO, [καθαρίζω] āre. Purum facere. Suet. Aug. cap. 94. Pauloque post egressum, illamque expergefactam, quasi a concubitu mariti purificasse se, & statim in corpore ejus extitisse maculam depicti draconis. Plin. lib. 10. cap. 41. Villaribus gallinis & religio inest. Inhorrescunt edito ovo, excutiuntque sese, & circumactæ purificant, ac festuca aliqua sese & ova lustrant. Idem lib. 8. cap. 1. Se purificantes solenniter.

PURIFICĀTUS, a, um. Partic. [ἁγνισθεὶς] Justin. 20. 3. 2. Purificato regno. Vulg. Interp. Act. 21. 26.

PURIFICĀTIO, ōnis. f. [καθαρισμὸς] Plin. lib. 15. cap. 30. De lauro; Eadem purificationibus adhibetur. Sic Martial. lib. 8. præf. extr. Religiosis purificationibus lustratus. V. LUSTRUM.

PURIMENSTRIO, apud Festum, V. in PURUS ad fin.

P U S

PŪS, pūris. n. [πῦον] Sanies est, & quicunque humor in putredinem versus. Plin. 29. 3. Ad puris & sanguinis exscreationes ovum crudum &c. Idem lib. 23. cap. 4. Utiliter etiam auribus instillatur cum melle, vel si pus effluat.
Pus a Sanie distinguit Celsus his verbis, lib. 5. cap. 26. 20. Sanguis omnibus notus est: sanies tenuior hoc, varie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albidissimumque, glutinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente. Sanies est inter utrumque tempus. Pus ex ulcere jam ad sanitatem spectante.
Maturum pus. Cels. lib. 5. cap. 18.
Effunditur pus. Cels. lib. 2. cap. 8.
Exit pus ex jecinore. Cels. lib. 2. cap. 8.
Exempto pure, si levis plaga est. Cels. lib. 6. cap. 18.
Exprimere pus. Cels. lib. 5. cap. 28. De furunculo.
Extussire pus. Cels. lib. 2. cap. 8.
Fertur pus ex vomica. Cels. lib. 2. cap. 8.
Maturare pus. Cels. lib. 5. cap. 18. 7.
Movere pus dicitur emplastrum. Cels. 5. 19. 13. Aliud emplastrum eodem nomine, quod puri quoque movendo est. h. e. Valet ad excitandum & extrahendum pus. Idem lib. 5. cap. 3. Concoquunt & movent pus.
Movendo puri accommodatum. V. ACCOMMODO.
Ortum pus. Cels. lib. 5. cap. 19.
Tralate. Hor. de Homine improbo, 1. Serm. 7. pr.
Proscripti regis Rupili pus atque venenum
Hybrida quo pacto sit Persius ultus, &c.
Pura, n. pl. Plin. lib. 35. cap. 6. Explet vulnera si coquatur, ad siccanda præcipue utilis, & capitis doloribus, & ad deprehendenda pura. Subesse enim illa intelligitur, si ex aqua illita non arescat. Sic sæpe alias.

PŪRŬLENTUS, a, um. Adj. [πυώδης] Pure plenum. Plin. lib. 20. cap. 13. Multi vero & contra purulentas exscreationes ficcæ drachmas duas, sulphuris unam & dimidiam fumi censent.

PURULENTE, Adv. [πυωδῶς] Plin. lib. 23. in proœm. Cicatricibus marcidis, ossibus purulente limosis plurimum confert. De omphacio.

PURULENTIA, æ. f. est ipsa Puris tumiditas aut plenitudo, vel Vulnus pure plenum. Tertull. de Pallio extr. Haud facile has purulentias civitatis quis eliciet & exsupparabit. Sic legit Salmas. p. 57.

PURULENTĀTIO, ōnis. f. Cæl. Aurel. Tard. 5. 3.

PUSA, V. PUSUS.

PUSCA, V. POSCA.

PUSILLANIMIS, PUSILLANIMITAS, PUSILLITAS, PUSILLO, PUSILLUM, PUSILLUS, PUSIO, PUSIOLA, V. PUSUS.

PUSTŬLA, æ. f. [φλύκταινα Gl. L. G.] Tuberculum in summitate cutis nascens. Dicitur & Pusula, & Papula. Martial. lib. 14. 167.
Fervida ne trito tibi pollice pustula surgat. Quidam legunt Pulsula, male. Al. Pusula. Plin. lib. 26. cap. 8. Est enim tam ferventis naturæ, ut per se extra corpori impositum, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in usu sit. Al. Pusulas.
Pustulas emittere. Vitruv. 7. 2.
Pustulæ sunt apud Celsum lib. 5. 28. 15. id genus morbi, quod Variolas & Rubeolas vocant, morbus in ætate puerili maxime eveniens, ut inquit ille, raro in medio corpore, sæpe in eminentibus partibus. Budæus. Plin. 20. 13. & 21. 7. [Sed merito dubitant juniores medici, an morbum hunc noverit Celsus, aut quisquam antiquiorum. Quum ejus descriptio parum ei conveniat.
Rupta pustula. Tibul. lib. 2. 3. 10.
Nec quererer quod sol graciles exureret artus,
Læderet & teneras pustula rupta manus.
Pustulæ liventes. Plin. lib. 20. cap. 6.
Lucentes pustulæ. Martial. lib. 11. 99.

PUSTULŌSUS, a, um. Adj. Cels. 5. 26. 31. Ulcus in locum pustulosum serpit.

PUSTULESCO, ĕre. Cæl. Aurel. Tard. 5. 1. Quo superficies cutis pustulescat.

PUSTULO, āre. Tertull. de Cult. Fem. 1. 6. Si concha aliquid intrinsecus pustulat, vitium ejus magis debet esse quam gloria.

PUSTULĀTUS, a, um. Adj. vel Partic. [φλυκταινωτὸς] Pustulis plenus. Pustulatum argentum, pro Purgatissimo & excoctissimo posuit Tranquillus, cujusmodi aurum obryzum a Græcis appellatur τὸ ὠπτικὸν χρυσίον, hoc est multiplicites excoctum. Suet. Neron. cap. 44. Exegitque ingenti fastidio & acerbitate nummum asperum, argentum pustulatum, aurum ad obrussam, ut plerique omnem collationem palam recusarent. Martial. lib. 7. 85.
Sed causam scio, nulla venit a me
Argenti tibi libra pustulati. Sic dictum est a pustulis, quæ in argento cælato in aspredinem quandam excisæ visuntur. V. Salmas. in Solin. p. 738. & Turneb. Advers.

PUSTULATIO, ōnis. f. Cæl. Aurel. Acut. 3. 16. Pustulatio partium. Idem 5. 1. Pustulationem facere.

PUSŬLA, æ. f. [φλυκτὶς] est Torrefactio illa levis, quæ vi ignis solet assurgere. [Pustula & Pusula legitur promiscue in MSS. adeo ut vix distinguenda videantur hæc duo vocabula, ab iisdemque derivata.
Pusula, Morbi genus, qui alio nomine dicitur Sacer ignis. Columel. lib. 7. cap. 5. Est etiam insanabilis sacer ignis, quam pusulam vocant pastores. Ea nisi compescitur inter primam pecudem quæ tali malo correpta est, universum gregem contagione prosternit.
Inimici pusula. Sen. de Ira, 3. 43.

PUSULĀTUS, a, um. Adj. ut, Pusulatum argentum, idem quod Pustulatum, id est pusula probatum, quam & *copellam* barbari dicunt. Alfenus l. 31. Locati, in f. Veluti quum argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut annuli.

PUSULŌSUS, a, um. Adj. [φλυκταινώδης] Qui pusulæ morbo laborat: ut Pecus pusulosa. Columel. lib. 7. cap. 5.

PUSUS, a, um. Adj. forte in usu fuit antiquis, pro Parvulus, ut Dimin. Pusillus, a, um.

PŪSUS, i. m. Puer a veteribus dicebatur, sicut & Pusio, & Pupus, ut etiam docet Isidorus in voce Pupus. Quin & ex epigrammate quodam Pomponii, quod exstat apud Varr. lib. 6. de L. L. 3. Pusum pro Puero accipi facile est intelligere,
Nam vere pusus tu, tua amica senex'st Lucret. lib. 4. 1020.
Pusi sæpe lacum propter, se, ac dolia curta
Somno devincti credunt extollere vestem, &c.

PŪSA, pro Puella, apud antiquos accipiebatur. Festus. conf. Varr. L. L. 6. 3. Hor. 2. Serm. 3. 216.

PŪSIO, ōnis. m. [παιδίον] Parvus puer. Veteres enim Pusum & Pusam, pro Puero & Puella usurpabant. Cic pro Cæl. 36 Qui propter nescio quam, credo, timiditatem, & nocturnos quosdam inanes metus, tecum semper, pusio cum majore sorore, cubitavit. Sic 2. Tusc. 57. Juven. 6. Sat. 14.

Digitized by Google

Nunne putas melius quod tecum pusio dormit?
Pusio, qui noctu non litigat.

Pusio & Secundilla, prodigiosi corporis hominca, apud Plin. lib. 7. cap. 16.

Pusiŏla, æ. f. Parva puella. Prudent. Pass. Eul. 19.
Ipsa crepundia repulerat
Nescia ludere pusiola.

Pusillus, a, um. Adj. [μικρὸς, μικρὸς] dimin. a Pusio, ōnis. antiquo vocabulo, id est Parvulus. [vel a Pusus, q. V.] ut, Pusillus homo. Martial. lib. 1. 10.
Bellus homo, & magnus vis idem, Cotta, videri:
Sed qui bellus homo est, Cotta, pusillus homo est.
Animus pusillus. Hor. 1. Serm. 4. 17.
Animi illud est pusilli. Cic. 2. Fam. 16.
Quod compone Pusillanimis. H. St.
Caput oppido pusillum. Catul. 52. 1.
Causa firmis pusilla nocet. Ovid. Rem. Amor. 730.
Cera pusilla. Juven. 14. Sat. 29.
Epistola pusilla. Cic. ad Brut. 14. Videlicet quum illam pusillam epistolam tuam ad me dabas, nondum erat tibi id notum.
Homines pusilli. Juven. 15. Sat. 70.
Libelli pusilli & contempti. Cic. 4. Verr. 185. Pauculis igitur mensibus, ut hi pusilli & contempti libelli indicant, furta Prætoria, &c.
Mœchi pusilli & semitarii. Catul. ad Contubernales, 35. 16.
Romam quasi pusillam habuimus in Tusculano: tanta erat in his locis multitudo. Cic. 5. Att 2.
Testis pusillus processit. Cic. 2. de Orat. 245.
Villola valde pusilla. Cic. 12. Att. 26.
Uxor pusilla. Hor. 2. Serm. 3. 216.
Pusillum laxamenti, Paululum relaxationis. Cic. 12. Fam. 16. Ego tamen nactus in navigatione nostra pusillum laxamenti.
Pusillum intelligere. Plin. Epist 278.
Putillus pro Pusillus. Plaut. Asin. 3. 3. 104. V. Taubm. & infra in putus.

Pusillo, Adv. Plin. 27. 5. Pusillo altior lenticula est

Pusillum, Adv. Cato R. R. cap. 90. Far primum pusillum, postea magis depses.

Pusillĭtas, ātis. f. Lactant de Opificio Dei, cap. 1. Tentabo tamen utriusque rationem, quantum pusillitas intelligentiæ meæ pervidet, explicare. Hieron. Epist. 152. extr. Tertull. adv. Hermog cap. 14. Idem de Res. Christi, cap. 6.
Animi pusillitas. Lactant. de Ira Dei cap. 5. p. 448. edit. Plantini. H. St. Exstant d. cap. pr. Sed Cellarius ex MSS. exhibet, Animi pusillanimitatem. conf. tamen 6. Inst. 17. 17. & pusillanimitas.

Pusillănimis, e. Adj. [μικρόψυχος] Quod est pusilli animi: cui contrarium Magnanimus. Tertull. de Fuga in persec. cap. 9. Pusillanimes consolari. conf. Sidon. 7. Epist. 17. & Claud. Mamert. de Stat. Anim. 1. 20.

Pusillanimĭtas, ātis. f. Gloss. Gr. Lat. Ὀλιγωρία, Pusillanimitas, Segnicia. Et Ὀλιγοψυχία, Pusillanimitas, & μικροψυχία, Pusillanimitas, Pusillitas. conf. Lactant. de Ira Dei, cap. 5. pr.

P U T

Puta, Putamen, Putatio, Putatus. V. puto.

Putagŏnum, i. n. Idem quod Heliotropium. Apul. de Herb. 49.

Pŭteal, ālis. n. Quid sit Puteal, non una est scribentium opinio. Hor. 2. Serm 6. 35.
Roscius orabat, sibi adesses ad Puteal cras. Puteal, ait Acron, Romæ locus, ad quem conveniebant fœneratores. Alii dicunt; in quo tribunal solebat esse Prætoris. hæc Acron. Rursum Hor. 1. Epist. 19. 8.
— forum, putealque Libonis
Mandabo siccis. Per Forum, inquit Porphyrio, Causidicos & jurisconsultos significat. Puteal autem Libonis, Sedes Prætoris fuit prope arcum Fabianum, dictum quod a Libone illic primum tribunal & subsellia collocata sunt. Hactenus ille. Pers. 4. Sat. 49.
Si puteal multa cautus vibice flagellas. Quem locum sic interpretantur: Si debitoribus gravis es fœnerator. Puteal, i. e. Debitores; nam locum pro personis posuit. Puteal enim locus erat Romæ, ubi fœneratores usuras exercebant. Flagellas, Torques. Multa vibice, Multo & gravi fœnore, multis molestiis & exactionibus usuras multiplices extorquendo. Ovid. de Rem Amor. 561.
Qui puteal, Janumque timet, celeresque calendas:
Torqueat hunc æris mutua summa sui. Puteal; Fœneratores. Janum; vel mensem Januarium, quo in jus trahebantur debitores a creditoribus; vel forum judiciale, quod erat propinquum templo Jani. Celeresque calendas; quod debitori tempus solvendi videtur celerius advenisse quam vellet. Mensium vero calendis pecuniæ fœnori datæ exigebantur, cogebanturque debitores calendis pecuniam creditoribus solvere. Unde & Calendarium, liber rationum fœneratitiarum. Et, Tristes calendæ, apud Hor. 1. Serm. 3. 87.
Odisti, & fugis, ut Drusonem debitor æris:
Qui, nisi quum tristes misero venere calendæ,
Mercedem aut nummos unde unde extricat, &c. Tristes calendæ, Quæ debitorem tristem reddunt, quod debitam pecuniam tunc solvere fœneratori debeat. Drusonem, vel (ut alii legunt) Rusonem, hujus nominis fœneratorem. Torqueat hunc æris, &c. h. e. Anxius sit & sollicitus de ære, quod ab aliis mutuo accepit. Est qui interpretatur dici Puteal, quod ibi creditur debitori dans bona, tanquam in puteum mittit. Dionysius Halicarn. lib. 3. extr. de Tarquinio Prisco Romanorum rege & Actio Navio augure verba faciens, cujus augurio fretus cotem ipse novacula disciderat, Tarquinius, inquit, ut Navio debitum honorem referret, præter magnam comitatem exhibitam, etiam ærea statua hominem dignatus est, quæ memoriam ejus sempiternam prorogarat ad posteros: spectataque est in foro usque ad nostra tempora, ante curiam, prope Ruminalem ficum posita mediocri statura, & operto capite. Cotem quoque ac novaculam non longe inde sub ara quadam sitas fuisse memorant: qui locus Romanis Puteal dicitur. Sic habet Gelenii versio. Cælius legit Puteus. Cic. 1. de Divin. 32 rem totam multis verbis exsecutus, tandem sic concludit: Ita cotem in Comitium allatam, inspectante & rege & populo novacula esse discissam. Ex eo evenit, ut & Tarquinius augure Actio Navio uteretur, & populus de suis rebus ad eum referret. Cotem autem illam & novaculam defossam in Comitio, supraque impositum Puteal accepimus. Plinius quoque lib. 34. cap. 5. Actii Navii statua fuit ante Curiam, cujus basis conflagravit, Curia incensa P. Clodii funere. Liv. 1. 36. Statua Accii capite velato, quo in loco res acta est, in Comitio in gradibus ipsis ad lævam Curiæ fuit. Cotem quoque eodem loco sitam fuisse memorant, ut esset ad posteros miraculi ejus monimentum. Est vero Puteal, inquit Cælius Rhodig. lib. 10. cap. 17. sicuti apud Jurisconsultum observavimus Pomponium, l. 13. §. ult. D. actionibus empt. & vendit. Quo putei operiuntur: hoc est, veluti umbella quædam aut petasus, qualem pyramidibus impositum Plinius scribit: qualisque in Patavino visitur foro concinne fastigatus, præterque plumbeis inductus tabellis. Inibi vero judicia exerceri solita, neminem puto latere, quum locus is in Comitio forat, quod inde appellatum Varro (de L. L. 4. 32.) scribit, quia illuc coirent Comitiis curiatis & litium causa. P. Victor in regione Urbis octava Puteal constituit Libonis & Janos duos, qui (inquit) locus erat mercatoribus frequens. Invenio in Græcorum thesauris, fuisse in Attica juri dicendo stationem, sive judiciale forum: quod diceretur ἐν Φρέατι, id est In puteo. In eo causæ reorum agitabantur, qui cædis involuntariæ semel accusati, rursum sponte admissi facinoris judicium subirent. Erat vero in mari locus is & forma judicii inusitata. Navi illuc vectabatur reus, ex qua etiam causam dicebat ita, ut nusquam terram attingeret Imo nec ullis ancoris navigium licebat infrenare, nec pontem mittere. Hæc Cælius. Horum meminit Pausanias in Attica, inter Atheniensium judicia. (Paulum discrepat. V. p. 27. Wech. extr.) Porro Pomponii jurisconsulti locus a Cælio citatus sic habet. D. de actionibus empti & venditi. l. 13. Julianus. in fine, Ædibus distractis vel legatis, ea esse ædium solemus dicere, quæ quasi pars ædium, vel propter ædes habentur: utputa Puteal. Deinde sequitur l. 14. Pomponius lib. 31. ad Q. Mucium. Id est, quo puteum operitur. Scio tamen in Haloandri editione aliter legi. Nec intempestivum fuerit hic adjicere, quæ de Puteali Marlianus tradit in urbis Romæ topographia lib. 2. cap. 4. Arcum Fabianum, inquit, a Fabio Censore, qui devicit Allobroges, excitatum esse, ait Asconius, (in 2. Verr. 19.) In quo fuerant scuta, & signa ejus victoriæ. Ad hunc situm erat tribunal Libonis Prætoris, Puteal dictum, de quo mentionem faciunt Horatius & Ovidius. Fœneratores enim stabant ad Janum: & apud fornicem Fabianum jus dicebatur. De hoc arcu Cic. pro Planc. 17. sic inquit: Equidem si quando, ut fit, jactor in turba, non illum accuso, qui est in summa sacra via, quum ego ad Fabianum fornicem impellor. Est apud nos numisma argenteum, in cujus altera parte Libonis imago est cælata, cum hac inscriptione, LIBO. BON. EVEN. In altera vero tribunal, supra quod est, PVTEAL: infra vero, SCRIBONI. Hactenus Marlianus. Dicebatur autem hic Prætor, Scribonius Libo conf. omnino Lex. Pitisc. Car. Sigon. de Judiciis 1. 28. docet locum fuisse in Comitio Romæ in quo Puteal, super quod Puteal ara fuerit, quam tangere moris fuit jurantibus. Ita etiam Spanh. de Usu diss. 10. p. 189. statuit Aram potius, quam Tribunal fuisse Puteal Libonis.
Quid sit, Flagitare Puteal, exponit Casaub. ad Pers. 4. Sat. 49.
Putealia sigillata. Cic. 1. Att. 10. Præterea typos tibi mando, quos in tectorio atrioli possim includere, & putealia sigillata duo. h. e. ut Manutius interpretatur, Puteorum opercula, parvis signis exornata: qualia & hodie videmus, in quibus incisæ delectant imagunculæ. Corradus vero sic: Putealia sigillata, Tegumenta, vel tympana quædam puteorum, sigillis ornata. Alii, Plutealia sigilla, quod in ædibus plutei essent marmorei. [V. Juvenal. 2. 7. Gloss. Lat. Gr. Puteal, Περιστόμιον. & Gr. Lat. Περιστόμιον φρέατος, Puteale.

Putealis, Puteanus, Putearius, V. puteus.

Pŭteo, ui, [κακόζειν, βρωμάομαι] ēre. Fœtere, & mali odoris esse. Hor. 2. Serm 2. 42.
Putet aper, rhombusque recens. Quintil. lib. 6. cap. 4. Aliquando desinet putere.
Diurno mero putere. Hor 1. Epist 19. 11. conf. puteo.

Putens, entis Partic. ut, Illoti pisces, aut etiam putentes. Scrib. Larg. Compos. 186.

Pŭtĭdus, a, um. Adj [σαπρὸς] Quod est mali odoris. Plaut. Bacch 4. 7. 03.
Terræ odium ambulat: jam nihil sapit,
Nec sentit: tanti est, quanti est fungus putidus. Cic. in Pison. 19. Ego istius pecudis, ac putidæ carnis, consilio scilicet, aut præsidio niti volebam? [An Uti?
Palus putida. Catul. ad Coloniam, 18 10.
Cerebrum putidius. Hor. 2. Serm. 3. 75.
Putidum (inquit Nonius 6. 68.) non solum ab odore fœtido & gravi, quod naribus præbetur, sed & quod auribus triste, insuave, austerum, rancidum est, Putidum dici posse auctoritas vetustatis admisit. Cic. Putidas ac pæminosas aures. V pæminosus.
Putidam orationem dicimus per metaphoram, quæ auribus austera, insuavis, & (ut ita dicam) rancida. Cic. in Orat. 27. Quonam igitur modo audiretur Mysus aut Phryx Athenis, quum etiam Demosthenes exagitetur ut putidus? Putidus dicitur, qui orationis ornatum affectat: quo re nihil est odiosius. Ita oratio putide dicitur affectata, quæ ita aures offendit, sicuti quæ putida sunt nares. V. Gronov. ad Script. Eccl. Observ. cap. 19. p. 206. Hor. 2. Serm. 7. 21.
Non dices hodie quorsum hæc tam putida tendunt, Furcifer?
Mœcha putida. Catul de Acme, 40 11.
Putidum Ciceroni, In quo nimia diligentia reprehendi possit: 1. Off. 133. Litteræ neque expressæ, neque oppressæ, ne aut obscurum esset, aut putidum. conf. putide Adv..
Putidum, Putre. Varr. Ταφῇ Μενίππου, Inde putidas uvas acinis electis & comestis extendit in lecto quondam. Cæcil. Andria, Conducit navem putidam. Nonius 2. 645. conf. 706.
Compar. Sidon. 3. Epist. 13. Facit ambigi, putidior, temulentior, an facinorosior existimetur.
Superl. Petron. Fragm. Trag cap. 13. p. 67. Ac ne sic quidem putidissimam ei actionem licuit effugere.

Putĭde, Adv. [σαπρῶς] Insuaviter, austere, rancide.
Putide loqui. Sen Epist. 75.
Compar. Cic. 3. de Orat. 41. Nolo exprimi litteras putidius, nolo obscurari negligentius.

Putĭdŭlus, a, um. [ὑποσαπρότερος] Adj. dimin. Martial. lib. 4. 20.
Ferre nec hanc possis, possis, Coline, nec illam:
Altera ridicula est, altera putidula.

Putidiuscŭlus, a, um. aliud Adj. dimin. Cic. 7. Fam. 5. extr. Sumus enim putidiusculi, quam per te vix licet: verum, ut video, licebit. Nonnulli hoc loco legunt Pudentiusculi, & fortasse rectius. Putidiusculi, i. e.

Digitized by Google

i. e. Paulo, quam satis est diligentiores. Vitus Amerpachius hunc locum enarrans, sic ait: Observandum est, Putidiusculi, retinere constructionem comparativam, ut in Terent. Eun. 3. 3. 21. est hoc: Thais, quam ego, majuscula est. Nec est scribendum Pudentiusculi. Extenuat enim se Cicero, & significat propemodum indignum esse, cui tantus honor habeatur: & in quem conferatur hoc beneficium a tanto viro. Et est causa non proximorum verborum præcedentium, sed primorum ejus extenuationis: ita ut desint verba. Petere tribunatum, aut præfecturam, &c. Aut est horum sensus, ut puto: Sumus enim putidiusculi, h. e. Humiliusculi, aut abjectiusculi, quam ut per te vix liceat, subaudi, Petere: hoc est, Aliter quam feci, commendare Trebatium. aut certe, Quam per te, id est prout excellentia tua requirit, vix liceat, subaudi, esse nos tales, putidiusculos inquam, ad petendam a te rem tantam. Sensus tamen eodem redit. Hæc Amerpachius. [Respicit Cicero verba ipsa, quæ antecedunt, Hominem tibi &c. quæ sane putidiuscule sunt dicta. Cæsarem autem, emunctæ naris criticum, tam putidum quid veretur, ut ferre possit.

Pūtis, e. Adj. antique. Lucret. 3. 585. Puta corpus. al. Putre.

Pūtisco, sive Putesco, ĕre. Cic. 5. Fin. 38. Non inscite illud dictum videtur in sue, animam illi pecudi datam pro sale, ne putisceret. Cato R. R. cap. 3. Olea putescat. Idem cap. 98. Ligneam supellectilem si ungues non putescit. conf. Arnob. 7. [Apud Cic. lego In suem.

Putor, ōris. m. [ἀσωδία] a Puteo, ēre; Fœtor. Cato R. R. cap. 157. Postea bis in die coorritem imponito, ea omnem putorem adimet.

Cœpit putor ob imbres intempestivos. Lucret. lib. 2. 871. & 927. al. Putror.

Detergere putorem. Stat. 4. Silv. 3. 86.

Putor nidoris fœtidi. Apul. Met. 4. p. 144. Elmenh.

Putor, amaritudines. August. adv. Jul. Pelag. 4. 14.

Putores, plur. Arnob. 7. Sinitne Diis in voluptate putores, quos neque ipsi sacrificantes ferre, nec inguinæ sustinere tractos valeant per spiritum nares?

Putĕŏli, orum. m. pl. pr. c. [Ποτίολοι] Stephano, Vulgo *Pozzuoli*. Oppidum maritimum Campaniæ, octavo lapide a Neapoli distans, non procul ab Averno lacu, a Samiis conditum, teste Eusebio: sub idem fere tempus quo Tarquinii Roma sunt exacti. Dicti Puteoli, sive a copia puteorum aquis calidis scatentium, sive a putore, hoc est graveolentia aquæ sulphuratæ. Olim etiam, quod justissime regeretur, Dicæarchia dicebatur. Paulus apud Festum. Varro L. L. 4. 5. utrumque etymon admittit, unde apparet priorem ancipitem habere.

Puteolānus, a, um. [Ποτιολανός] Adj. possessivum. Cic 13. Fam. 57. Cluvius Puteolanus valde me observat.

Aquæ Puteolanæ. Cic. 2. Philip. 9.

Puteolanus pulvis. Senec. Quæst. Natur. lib. 3. cap. 20. Puteolanus pulvis, si aquam attigit, saxum est. De hoc Vitruvius fusissime lib. 2. cap. 6. Vulgo appellatur *Poudre de Pouzzol*.

Pŭteus, i. m. [Φρέαρ] notæ significationis. Plin. lib. 2. cap. 97. Æstus idem triduo in mense consistit, septima, octava, nonaque luna. Gadibus, qui est delubro Herculis proximus, fons inclusus ad putei modum: alias simul cum Oceano augetur, minuiturque: alias vero utrumque contrariis temporibus. Virg. 3. Georg. 329.

> Ad puteos, aut alta greges ad stagna jubeto
> Currentem ilignis potare canalibus undam.

Capaces putei. Ovid. 7. Met. 568.

Jugis. V. Jugis in JUGUM.

Patens. Hor. 2. Epist. 2. 135.

Perennis puteus jugis aquæ. Hor. 1. Epist. 15. 15.

Abjicere se in puteos. Cic. de Provinc. Consl. 6.

Aperire puteum, Excavare. Ulpian. in l. Fluminum. §. finali. D. de damn. infect. In domo mea puteum aperio: quo aperto, venæ putei præcisæ sunt; an tenear?

Fodere puteum ubi sitis fauces tenet. Plaut. Most. 2. 1. 32.

Haurire aquam de puteo. Cic. 2. de Divin. 31.

Puteus, unde dicatur, parum explicuit Varro lib. 4. de L. L. 5. V. Voss. Etym.

Puteum, i. n. dixit Varro Gallo de miris, Secundo de stativis aquis, ut sunt lacus, & stagna, & putea, & maria. Nonius, 3. 155. Ulpian. in l. Julian. ad finem. D. de action. empt. & vend. Ædibus distractis vel legatis, ea esse ædium solemus dicere, quæ quasi pars ædium, vel propter ædes habentur: utputa putea. Pompon. in l. mox sequente: Item quo puteum cooperitur. Alii priore loco legunt Puteal, posteriore Puteus.

Puteānus, a, um. Adj. [Φρεατιαῖος] Quod ex puteo est. Unde Aquam puteanam dicimus. Plin. lib. 14. cap. 9.

Puteālis, e. Adj. [Φρεάτιος] Ejusdem significationis. Ovid. in Ibin. 389.

> Ut quos dux Pœnus mersit putealibus undis. Columel. lib. 9. cap. 5.

Præterfluens unda, vel putealis.

Sinus putealis. Ammian. 21. 16.

Lymphæ puteales. Lucret. lib. 6. 1172.

Puteal, vel Puteāle, is. n. V. puteal supra.

Puteārius, i. m. [Φρεατωρύχος] Qui puteos fodit. Plin. lib. 31. cap. 3. Depressis puteis sulphurata vel aluminosa occurrentia, putearios necant.

Pūtĭcŭli, orum. m. pl. sunt appellati a puteis, quod ibi cadavera in puteis obruerentur: vel ab eo quod in his corpora putrescarent. Romæ ultra Exquilias fuit locus publicus dictus Puticuli, quoniam illic erat commune sepulcrum miseræ plebi. Auctor Varro de L. L. lib. 4. 5. Puticuli, inquit Paulus, sunt appellati, quod vetustissimum genus sepulturæ in puteis fuerit: vel dicti Puticuli, quia ibi cadavera putescerent. al. Puticulæ. V. Fest. & complures auctores in Lex. Pitisc.

Putidus, V. putreo, ēre.

Putitius, pro Stulte dixit Plaut. Paulus apud Festum. V. potitius.

Pŭto, [κλαδεύω] āre. Falsa & superflua & infructifere ex quacunque re a veris & fertilibus resecare, & purgare. hinc Putari arbores & vites dicuntur, ut vult Non. 1. 112. Columel. lib. 2. 8. pr. Neque arent, neque vitem aut arborem putent. Idem lib. 6. Qui etiam compluribus annis interpositis olivetum putandum est.

Putare (inquit Varro lib. 5. de L. L. 7.) est Purum facere. Paulus ex Festo, Purum antiqui dicebant pro Puro, unde Putatæ vites & arbores, quod decisis impedimentis remanerent puræ.

Vitem putando fingit. Virg. 2. Georg. 407.

Olea quo tempore putetur. Cato de R. R. cap. 44. Idem de Vitibus cap. 32.

Putare, [νομίζω, δοκέω, οἴομαι, ἡγέομαι] Cogitare, considerare. Ter. Eun. 4. 2. 4. Dum hæc puto, præterii imprudens villam.

Multa putans, sortemque animo miseratus iniquam. Virg. 6. Æn. 332.

Multaque dura suo tristi cum corde putabant. Virg. 8. Æn. 522.

Putare, Æstimare, judicare. Ter. Eun. 4. 7. 43.

> Nolunt ubi velis: ubi nolis, cupiunt ultro. THR. bene putas.

Virg. 6. Æn. 719.

> O pater, anne aliquas ad cælum hinc ire putandum est
> Sublimes animas?

In quo primum illud debes putare, comitiis studium esse populi, non judicium. Cic. pro Planc. 30.

Præterea quamvis solidæ res esse putentur. Lucret. lib. 1. 347.

Noli putare me, &c. Cic. 6. Att. 1.

Nunquam putassem. Cic. 4. Acad. 48. An non videmus hoc usu venire, ut quos nunquam putassemus a nobis internosci posse, eos consuetudine adhibita tam facile internoscaremus.

Non putaram; excusatio vulgaris. Cic. 1. Off. 81. Non committendum est ut aliquando dicendum sit, Non putaram. Senec. de Ira. 2. 31. Turpissimam ajebat Fabius Imperatori excusationem esse, Non putavi: ego turpissimam homini puto. Omnia puta, omnia exspecta.

Putare pro certo. Cic. 9. Att. 18. Hæc pro certo putavimus.

Putare aliquo in numero, Aliquo in pretio vel numero habere. Cic. pro Lege Manil. 47. Quem enim possumus Imperatorem aliquo in numero putare, cujus in exercitu veneant centuriatus, atque venierint? Simile est Ter. Heaut. 1. 1. 5. Putare vicinitatem in propinqua parte amicitiæ, pro Æstimando ponere.

Neminem præ se hominem putare. Cic. pro Rosc. Amer. 33. Etiam videtis, Judices, ut omnes despiciat, ut hominem præ se neminem putet, ut se solum beatum, solum potentem putet.

Putare pro nihilo, Nihili æstimare aut facere. Cic. 13. Philip. 21. Neque nos solum præsentes, sed multo magis nos, a quibus illi erant missi, sprevit, & pro nihilo putavit.

Magni putare. Quintil. lib. 6. cap. 2. Alius imaginem mariti pro rea proferre magni putavit.

Magni putare honores. Cic. pro Planc. 11.

Parvi. Catul. 21. 25.

> Noli spernere, nec putare parvi.

Tanti putare. Plin. lib. 8. cap. 3. Circumventique a venantibus primos constituunt quibus sunt minimi, ne tanti prælium putetur. Ovid. 10. Met. 618.

> Quid, quod amat, tantique putat connubia nostra,
> Ut pereat?

Bestiarii damnationem pro Prætura putat. Cic. 11. Philip. 11. i. e. Damnationem putat esse Præturam.

Putemus rem ipsam. Ter. Adelph. 5. 3. 10. Mitto maledicta omnia, rem ipsam putemus. Ubi Donatus; Putemus, Tractemus, purgemus. Idem Phorm. 4. 5. 6.

> Nam si altera illa magis instabit, forsitan nos rejiciat. o.
> Rem ipsam putasti. Ubi Donatus; Putasti, pro Disputasti modo.

Putare rationem cum aliquo: pro Subducere rationem. Plaut. Aul. 3. 5. 52.

> Itur, putatur ratio cum argentario. Cato R. R. cap. 5. Rationem cum domino crebro putet.

Putare cum aliquo argumentis. Plaut. Amph. 2. 1. 45.

Rationem secum putare, pro Cogitare, considerare. Plaut. Cas. 3. 2. 25.

Eleganter verbum Puto, nunc absolutum, nunc cum particula Ut, inseritur, vel modestiæ causa, vel per ironiam. Varro R. R. 2. 2. Sole exorto, puto, propellunt. Pers. 4. Sat. 9.

> Hoc, puto, non justum est. Ovid. 5. Trist. 5. 5.
> Lingua favens adsit nostrorum oblita malorum,
> Quæ, puto, dedidicit jam bona verba loqui. Ovid. de Nuce, 37.
> Sed, puto, magnus mei est operoso cura colono,
> Invenies qui det nil mihi præter humum. Catull. 15. 13.
> Hunc unum excipio, ut puto, pudenter. Apul. Apol. Satis,

ut puto, crinium crimen refutatum est. V. Paul. Leopard. Emend. 3. 6.

Puto, ut. Cic. 8. Fam. 2. Puto, ut suum gaudium gauderemus.

Putatus prudens, Reputatur & æstimatus. Cic. de Amicit. 6. Sed uterque alio quodam modo: Atilius, quia prudens esse in jure Civili putabatur. Legitur & Putabatur.

Putentur. Lucret. 5. 1044.

> Tempora eodem alii facere id non quisse putentur?

Putā, Imperativum, loco Adverbii positum quandoque pro Scilicet, vel Verbi gratia. Pomponius in l. Si quis. §. Item si. D. de hæred. instit. Si ille, puta, Consul factus fuerit, tunc, &c. De hoc ita Priscianus lib. 15. de Adverbiis, A igitur terminantia vel primitiva sunt, ut Ita, quod solum A correptum habuit, quamvis quidam Puta quoque Adverbium esse accipiant, ideoque Persium (4. Sat. 9.) id corripuisse: ut,

> Hoc, puta, non justum est, illud male, rectius illud.

Utputa, eodem modo dicitur. Ulpian. in l. Julianus. § ult. D. de Act. empt. & vendi. Ædibus distractis vel legatis, ea esse ædium solemus dicere, quæ quasi pars ædium, vel propter ædes habentur, ut puta putea. Usus & Seneca Nat. Quæst. 2. 2. & Cels. 5. 26. V. Goclenii Problem. Gramm. 1. 18.

Putans, antis. Partic. Ovid. 5. Met. 828. Nomen esse putans nymphæ. V. supra.

Putatus, a, um. Partic. Idem ac Purus apud antiquos. V. Paulum apud Festum supra. [Immo Putus.

Putātio, ōnis. f. [κλάδευσις] quæ vulgo in arboribus Emundatio, in vitibus Refectio dicitur. Cic. 1. de Orat. 249. Ut quid sit sementis ac messis, quid arborum putatio ac vitium, quo tempore anni, aut quomodo ea fiant, omnino nesciat. Columel. lib. 1. in præfat. Idem 4. 17. Plur. Arnob. 4. Putationes arborum.

Putatio, pro Æstimatione. Paulus in l. Eum qui. § ult. D. de injur. & famos. libel. Nec transferri personæ putatio ex persona filiorum ad eas potest.

Putatio, Computatio. Macrob. 1. Saturn. 13. Unus mensis universam putationem imparem fecit.

Pŭtātor, ōris m. [κλαδευτής] Arborum purgator, inquit Donatus. Plin. lib. 27. cap. 8. Curatum ea scio, omnibus fere ossibus confractis, prolapsum ex arbore alta putatorem, circumdata universo corpori. Martial. lib. 3. 58.

Seras putator horridus refert uvas.

Vitis putator. Ovid. 1. Met. 649. Pallad. 1. 6. Virg. 2. Georg. 28.

Pendulus putator, V. PENDEO.

PUTATŌRIUS, a, um. Adj. ut, Falces putatoriæ. Ulpianus in l. Instrumenta. D. de instr. leg. Pallad. 1. 35.

PUTĀTĪVUS, a, um. Adj. Tertull. de Carn. Christ. cap. 1. Qui carnem Christi putativam introduxit.

Putativus habitus, putativus actus, imaginarius operator. Idem advers. Marc. 3. 8.

Putativus magister. Vet. Interp. Iren.

PUTATĪVE. Adv. Idem. Interp. Iren. & Hieron. Epist. 61.

PUTĀMEN, inis. n. [[illegible], [illegible]] Nonius 2. 683. Putamina, inquit, non solum arborum sunt, verum omnium rerum purgamenta: nam quicquid ex aliqua re projicitur, id putamen appellatur. Plaut. Capt. 3. 4. 122. [Gloss. Lat. Gr. Putamion, [illegible]. Quæ videtur propria esse vocis significatio, ut sit Putamen, quasi Amputamen, id quod Putatum, i. e. Amputatum projicitur, a Puto scil. [illegible].

Nucleum amisi, reliqui pignori putamina. V. NUCLEUS.

Putamen juglandis. Cic. 5. Tusc. 58. Instituitque, ut candentibus juglandium putaminibus barbam sibi & capillum adurerent.

Putamina ovorum. Plin. lib. 7. cap. 2.

Testudinum putamina secare in laminas. Plin. lib. 9. cap. 11.

PUTOR, ōris. m. V. PUTEO.

PUTREO, PUTRESCO, PUTREFACTUS, PUTRICAVUS, PUTRIDUS. V. post PUTRIS.

PUTRIS, e. pr. c. [σαπρός] Quod est corruptum ac resolutum. Virg. 8. Æn. 596.

Quadrupedante pŭtrem sonitu quatit ungula campum. Idem 1. Georg. 44.

— & Zephyro pŭtris se gleba resolvit. Quo tempore, inquit Servius, Favonii flatu arva laxantur, quæ fuerant præclusa frigoribus. Putris gleba, Solubilis. Hæc ille.

Bos, Putrefactus. Ovid. 1. Fast. 379.

Chartæ, Vetustæ. Stat. 4. Silv. 9. 141.

Corpus. Lucret. lib. 3. 585.

Liber rosus tineis, & situ putris. Stat. 4. Silv. 9. 10.

Navis. Propert. lib. 2. 43. 19. Putris & in vacua requiescit navis arena.

Putris, Sordidus. fœdus aspectu, ut

Aranea. Propert. lib. 3. 6. 33. Putris & in vacuo texetur aranea lecto.

Coma. Martial. lib. 4. 53.

Fanum. Hor. 1. Epist. 10. 49.

Hæc tibi dictabam post fanum putre Vacunæ.

Mammæ. Hor. Epod 8. 7.

Sanies. Stat. 12. Theb. 568.

Tabo putri liquentia corpora. Sil. lib. 13. 487.

Putris, Mollis, resolutus, friabilis, ut sunt putria. Gloss. Lat. Gr. Putra, [illegible], [illegible].

Aranæ putres. Stat. 4. Silv. 3. 126.

Campus. V. supra.

Cineres. Stat. 6. Theb. 234.

Fungi. Virg. 1. Georg. 392.

Gleba. V. supra.

Lapis putris. Plin. Epist. 256. Sive lapis ipsa gracilis & putris.

Saxa. Senec. Epist. 12. Claud. 2. in Eutrop. 277.

— patribus jam propugnacula saxis.

Solum. Virg. 2. Georg. 204.

Spinis putribus atque deciduis. Plin. lib. 8. cap. 37.

Sulci. Virg. 1. Georg. 215.

Tellus. Stat. 6. Theb. 507.

Putris in venerem. V. Oculi putres, seq.

Oculi putres. Hor. 1. Carm. 36. 17.

Omnes in Damalim putres

Deponent oculos. i. e. Nimio potu marcentes, & libidine resolutos. Acron. Huc facit illud Persii, 5. Sat. 58. — ille

In venerem est putris. h. e. Ita rei venereæ intentus, ut enervetur, exhauriatur, & assidua libidine resolvatur. Sic, Terram solutam vocamus Putrem.

PUTER, pro Putris antique, Varr. R. R. 1. 8. Palus puter evertitur. V. not.

PUTRĒDO, inis. f. [[illegible], [illegible]] Corruptio, resolutio. Plin. 20. 20. & 22. 24. Ovid. 1. de Pont. 1. 69.

Estur, ut occulta vitiata putredine navis.

PUTRĀMEN, inis. n. Cyprian. de Laps. cap. 22.

PUTRILĀGO, inis. f. Idem quod Caries, apud Non. 1. 79.

PUTROR, ōris. m. [[illegible]] Idem quod Putredo. Lucret. lib. 2. 871.

Quippe videre licet vivos existere vermes

Stercore de tætro, putrorem quam sibi nacta est

Intempestivis ex imbribus humida tellus. Sic enim legendum est, non ut in vulgatis Putorem. Lambinus. V. PUTEO.

PUTRĬDUS, a, um. Adj. [[illegible]] Corruptus. Cic. in Pison. 1. Non enim nos color iste servilis, non pilosæ genæ, non dentes putridi deceperunt.

Antra putrida. Claud. 1. de Raptu Proserp. 174. al. Putria.

Membra. Lucan. lib. 2. 141.

Pectora. Catul. Argon. 62. 351.

PUTRĒDŬLUS, a, um. Adj. dimin. pro Putridulus. ut, Voces putredulæ. Ammian. 22. 42.

PUTRUŌSUS, a, um. ut, Putruosum oleum. Cæl. Aurel. Tard. 2. 14.

PUTREO, ui, [[illegible], [illegible]] ēre. Marcere, & in pus resolutum, vel putridum esse. Pacuvius Teucro, quanquam annis & ætate hoc corpus putret. Ex Nonio, 2. 692. Hor. 2. Serm. 4. 66.

Non alia, quam qua Byzantia putruit orca. [Sed emendatius Putuit legitur. Non enim Orca putrescit, sed Putet a gravi odore muriæ.

PUTRESCO, [[illegible], [illegible]] ēre. Putridum fieri. Columel. lib. 2. Ut herbarum culmis ceterisque rebus immista putrescant. Cic. 5. de Finib. 38. Animum illi pecudi datum pro sale ne putresceret. Al. Putisceret. Cur Ajax, heros ab Achille secundus, Putrescit? Hor. 2. Serm. 3. 193. Vestis putrescit in arca Hor. 2. Serm. 3. 119.

Putrescere, pro In pulverem resolvi. V. Fermentare terram, in FERMENTUM.

PUTRESCENS, entis. Partic. Prudent. Perist. 4. 132.

Dum putrescentes tenuat medullas Tabidus humor.

PUTRĬBĬLIS, e. Adj. Paul. Nolan. Epist. 30. ad Sever. n. 6. Imagines nostras, non in tabulis putribilibus, neque ceris liquentibus pinxit.

PUTRĬCĀVUS, a, um. Adj. Carie exesus & excavatus. Lucret. lib. 2. 859.

— quæ quoniam ita sunt tandem, ut mortalia constent,

Mollia, lenta, fragosa, putricava, corpore raro. Al. Putri cava corpore raro. Quia alioqui antepen. certe Latina consuetudine corripienda foret. [Sequor, modo Rara legeris,

— putri cava corpore, rara. Utraque voce sæpius utitur Lucretius in eadem significatione. Nam & Nubes v. g. Cavas, & Raras vocat similiter.

PUTREFĂCIO, fēci, factum, pr. & sec. c. [[illegible], [illegible]] ĕre. Putre aliquid facere, Corrumpere, resolvere. Plaut. Most. 1. 2. 30.

Venit imber, lavit parietes, perpluunt

Tigna, putrefacit aer operam fabri. Columel. lib. 3. cap. 12. pr. Quum se promunt vites, modico tepore evocant humorem terræ justo majorem, qui putrefacit deposita semina.

PUTREFĪO, ĕri. Pallad. 1. tit. 33. Humor abundans hoc præstabit ut putrefiant. Idem Febr. tit. 10. & Sept. tit. 9.

PUTREFACTUS, a, um. Partic. [σαπρός] Lucret. lib. 2. 897.

Et tamen hæc quum sint quasi putrĕfacta per imbres. Ovid. 15. Met. 389.

Sunt qui, quum clauso putrĕfacta est spina sepulcro, &c.

Mutari credant humanas angue medullas.

PUTREFACTIO, ōnis. f. Augustin. Epist. 147. Vulnerum putrefactione dolorem perdidimus.

PUTRĬFLUUS, a, um. Adj. Eugen. Toletan. Carm. 12.

Anhela tussis respuit putriflua.

PUTUS, a, um. Adj. [[illegible]] Purus: unde Putum argentum, i. e. Purgatum. Juven. 10. Sat. 19.

Pauca licet portes argenti vascula puti. Sic 9. Sat. 141. Alii legunt Puri. q. V. s. l.

Putum antiqui pro Puro dicebant: unde Purum aurum, putatum dici solet, id est expurgatum. Meminit Festus, & Paulus. Budæus. Scalig. in Catalect. a [illegible] deducit, quoniam prima a Juvenale producitur.

Purus putus. Invenitur apud Gellium lib. 6. cap. 5. Alphenum Jurisconsultum, Servii Sulpicii discipulum, digestorum lib. 30. scriptum reliquisse in fœdere, quod inter Romanum populum & Carthaginienses factum est, cautum fuisse, ut Carthaginienses quotannis populo Romano darent certum pondus argenti puri puti. Ubi Purum putum Gellius intelligi voluit Expuratum, excoctumque, atque aliena omni materia carens, omnibusque ex eo vitiis detractis emaculatum & candefactum: quo verbo antiquos uti solitos esse ait. Propterea Plautus in Pseud. 4. 2. 31. ridicule ita inquit,

— oho, Polymachæroplacides,

Purus putus est ipsus; novi. Quasi diceret, Ipse est omnino, & nullus alius prorsus: verus, non adulterinus est: translatione ab argento tracta, quum merum prorsus & omni parte verum est. Verba sunt lenonis in epistola symbolon militis agnoscentis. Idem in eadem 4. 7. 103.

Purus putus hic sycophanta est. h. e. Merus sycophanta, in quo nihil probitatis inest, sed omni vitio concretus, qualis delator & calumniator esse debet. [conf. Non. 1. 112. Hinc & in Gloss. Lat. Gr. Putus, [illegible]. Apud Fest. Putum, pro Putatum scribendum.

Putus etiam, Parvum, vel Puerum denotat, pro quo sæpius Pusus. Gloss. Pati, [illegible]. Putus, [illegible]. Legitur & pro eo Potus. ut Virg. Catalect. 118.

Dispeream, nisi me perdidit iste potus. Hor. 2. Serm. 3. 216. Putam aut Putillam, secundum Scalig. al. Pusam.

Orationes putissimæ. Cic. 2 Att. 9. Ut sciat hic Hierosolymarius traductor ad plebem, quam bonam meis putissimis orationibus gratiam retulerit. i. e. Luculentis & Splendidis, ut vult Manut. & Conrad.

PUTILLUS, a, um. Adj. dimin. Vox in blanditiis adhibita, dum pueros putillos, & puellas putillas dicere. Sic apud Plaut. Asin. 3. 3. 104.

Dic igitur me anaticulam, columbam, vel catellum,

Hirundinem, monedulam, passerculam putillam. De putilla apud Hor. 2. Serm. 3. 216. V. supra in PUSUS. conf. Voss. Etym. p. 421.

P Y A

PYĂMOS, i. m. Faba. Cæl. 9. 16. [illegible] pro [illegible]. Poll.

PYANEPSIŌN, ōnis. m. [Πυανεψιών] Mensis nomen apud Athenienses, nostro Octobri respondens, si Theodoro credimus: quo celebrabantur Pyanepsia festa Apollini sacra: coquebantur autem fabæ aliaque legumina quæ mensi nomen fecerunt. V. Poll. & Eustath.

P Y C

PYCNĪTIS, idis. f. [[illegible]] Verbascum. Apul. de Herb. cap. 71.

PYCNŎCŌMON, i. n. [[illegible]] q. d. Densicomum. Nomen herbæ, quam Plinius lib. 26. cap. 8. describit. Sed hodie incognita est. V. Dioscoridem lib. 4. cap. 169.

PYCNOSTYLUM, i. n. pen. c. [[illegible]] Ædificium deambulationi aptum, cinctum columnis densioribus, modicoque intervallo a se invicem distantibus. Nam [illegible], densus, [illegible], columna. Vitruv. 3. 2. & 3.

PYCNŎTĬCUS, a, um. Adj. [[illegible]] Pycnotica pharmaca a medicis appellantur, quæ vim habent condensandi: quibus opponuntur Manotica, Quæ rarefaciendi, habent potestatem. [illegible], Densus.

PYCTĀCIUM, V. PITTACIUM.

PYCTĀNON, i. n. Genus vini. Plin. 14. 6. al. Precianum.

PYCTA, sive PYCTES, æ. m. [[illegible]] Græce Pugil dicitur. Lamprid. in Heliog. cap. 25. Gladiatores ante convivium pugnantes sibi, & pyctas frequenter exhibuit. Hinc Columel. lib. 8. cap. 2. Gallinaceum in certaminibus gallorum pugnacem, Pycten vocat. Plin. lib. 7. cap. 47. Euthymus pycta, semper Olympiæ victor. Senec. Controv. 1. 3. extr. Aut athleta aut picta est. Sic Apollonius pycta, Idem Nat. Quæst. lib. 4. præf. Martial. 11. 85.

Hæc quæcunque meo numerasti stigmata mento,

In vetuli pyctæ qualia fronte sedent.

Pyctas a Pammachis distingui ostendit P. Faber, Agonist. cap. 9.

PYCTE

Digitized by Google

PYCTĀLIS, e. Adj. i. e. Pugilaris. Serv. in Virg. 5. Æn. 373. Victus est pyctali certamine.

PYCTŎMĂCHĀRIUS, i. m. Idem quod Pycter, vel pugil. Firmic. lib. 8. cap. 8. Hunc locum si Mars respexerit, stadiodromos facit: si Luna cum Marte, pyctomacharius.

P Y D

PYDARAS fluvius. V. ATTRAS.

PYDNA, æ. f. [Πύδνα] Urbs Macedoniæ in Pieria juxta sinum Thermaicum. V. Geogr. conf. Nepos 2. 8. 5. & Justin. 14. 6. &c.

P Y G

PȲGA, æ. f. [πυγή] Cauda virilis, membrum virile. Hor. 1. Serm. 2. extr.

Ne nummi pereant, aut pyga, aut denique fama. De iis loquitur, qui in adulterio deprehendebantur. [Qui solebant raphanis in podicem vi intrusis piecti. Schol. de Stupro a marito patiendo exponit. Certe posticæ partis, non anticæ id vocabuli est. Gloss. Gr. Lat. Πυγή, Natica, & Lat. Gr. Nates, πυγαί. Res oota est.

PYGIĂCUS, vel PYGICIACUS, a, um. Adj. Petron. cap. 140. Puellam invitare ad Pygiaca sacra. Sed vexatissima lectio est.

PȲGARGUS, i. m. [πύγαργος] Caprea quædam silvestris, non dissimilis damis. Plin. lib. 8 cap. 53. Sunt & damæ & pygargi, & strepsicerotes, multaque alia haud dissimilia. Juven. 11. Sat. 138.

— apud quem

Sumine cum magno lepus, atque aper, atque pygargus,

Et Scythicæ volucres

Pygargos pro quodam Aquilarum genere accipit Plin. lib. 10. cap. 3. Secundi generis (inquit) pygargus, in oppidis mansitat, & in campis, albicante cauda.

PȲGĔLA, æ. f. [Πύγελα] Oppidum Joniæ, in Epheso, quod Dianæ Munychiæ templum habet: Agamemnonis opus, a parte quadam gentium illius habitatum: nam quidam Pygalii nominati jam calamitatibus defatigati, ibi remanserunt, unde locus nomen ab illis accepit. Postea portus est nomine Panormus Strabo lib. 14. Al. Phygela. q. V. [n. pl. puto.

PYGMÆUS, i. m. [Πυγμαῖος] Pygmæi, Populi sunt ad extremos fines Indiæ. De quibus, Plin. lib. 7 cap. 2. sic scribit, Super Astomos extrema in parte montium Spithamæi Pygmæi narrantur, ternas spithamas longitudine, hoc est ternos dodrantes, non excedentes, salubri cælo, semperque vernante, montibus ab Aquilone oppositis: quos a gruibus infestari Homerus quoque prodidit. Fama est, insidentes arietum caprarumque dorsis, armatos sagittis, Veris tempore, universo agmine ad mare descendere, & ova pullosque earum alitum consumere: ternis eam expeditionem mensibus confici, aliter futuris gregibus non resisti. Casas eorum luto pennisque, & ovorum putaminibus construi. Aristoteles in cavernis vivere Pygmæos tradit. Cetera de his ut reliqui. Hactenus Plin. In Thracia quoque Pygmæorum gentem fuisse, idem Plinius scribit lib. 4. cap. 11. quod secutus videtur Juven. 13. Sat. 167.

Ad subitas Thracum volucres, nubemque sonoram

Pygmæus parvis currit bellator in armis:

Mox impar hosti, raptusque per aera curvis

Unguibus a sæva fertur grue. si videas hoc

Gentibus in nostris, risu quatiere: sed illic

Quanquam eadem assidue spectentur prælia, ridet

Nemo, ubi tota cohors pede non est altior uno. conf. Gell. 9. 4.

Albertus, Simiarum genus, Pygmæos, non homines esse tradit.

PYGMÆUS, a, um. Adj. [Πυγμαῖος] ut,

Mater pygmæa i. e. Gerana matrona, a Pygmæis olim culta, sed a Junone in gruem conversa. Ovid. 6. Met. 90.

Sanguis Pygmæus. Ovid. 6. Fast. 176.

Nec quæ Pygmæo sanguine gaudet avis. i. e. Grus.

Virgo Pygmæa. Juven. 6. Sat. 505.

PYGMALION, V. PIGMALION.

PYGMĀRIS, e. Adj. Suet. Calig. 26. 9. Gladiatores pygmares. ex πυγμή, pugnus. Al. Pegmares. q. V. & Pitisc. Lex.

P Y L

PYLA, æ. f. pr. c. [πύλη] Latine dicitur Porta. Unde Thermopylæ in angustiis Thessaliæ dictæ sunt. Cic. 5. Att. 20. Itaque confestim iter in Ciliciam feci per Tauri pylas. V. Græv. in loc. conf. Curt. 3. 4. 2. & 11. mox PYLÆ.

PȲLĂDES, is. m. [Πυλάδης] Strophii filius, Agamemnonis amicissimi: nec ipse ejus filii Orestis minor amicus, quem nunquam deseruit. Ovid. 2. de Pont. 6. 25.

Non ita vixerunt Strophii atque Agamemnone nati. De Pyladis & Orestis amicitia, scripsit Cic. lib. 2. de Finib. 84. Ovid. 3. de Pont. 2. & Martial. 6. 11.

Ut præstem Pyladen, aliquis mihi præstet Orestem. conf. Stat. 2. Silv. 6. 54. & Juven. 16. Sat. 26.

Est & Pylades, Pantomimi nomen, de quo Scalig. ad Euseb. p. 155. Hunc in comœdia, ut Bathyllum in tragœdia, excelluisse tradit Seneca lib. 3. Controv. præf.

PYLÆ, ārum, f. pl. [Πύλαι] Locus Arcadiæ, qui & Pylæa. Steph. Item Pylæ, quæ & Thermopylæ, Transitus, qua se Oetæ montis jugum dividit, perangustus ex Locride, juxta Maliacum sinum, in Thessaliam, quem pulchre describit Livius lib. 36. cap. 15. conf. 32. 4. PYLA. Hinc

PYLÆUS, a, um. Adj. [Πυλαῖος] ut,

Pylæa synodus [Πυλαία σύνοδος] Amphictyonum juxta Thermopylas, ad quam quotannis e singulis civitatibus singuli mittebantur, quos vocabant Pylagoras. V. Strabonem lib. 9. & in dictione AMPHICTYONES.

PYLAICUS, a, um. Adj. [Πυλαϊκός] ut, Pylaicus conventus. Liv. 33. 3. Idem 31. 32. Quum legibus cautum esset, ne de pace, bellove, nisi in Panætolico, & Pylaico concilio ageretur. V. supra AMPHICTYONES.

PYLAGORAS, æ m. [Πυλαγόρας] Nomen ejus qui legatione ad Pylaicum conventum fungebatur pro Græcorum civitatibus. V. Suid.

PȲLÆMĔNES, is. m. [Πυλαιμένης] Dux Paphlagonum, qui in bello Trojano Priamo suppetias ferens, a Menelao est interfectus. Ab eo & sequentes Paphlagonum reges idem sibi cognomen asciverunt. Male Philomenes legitur apud Alexand. ab Alex. 1. 2.

PYLÆUS, i. m. [Πυλαῖος] fuit inclyti nominis dux apud Græcos, quem & Pylæo monti nomen communicasse Strabo lib. 13. refert.

PYLÆUS, a, um. PYLAGORAS, PYLAICUS, V. PYLÆ

PYLENA, æ vel PYLENE, es. f. [Πυλήνη] Urbs est in Ætolia, quam posterioribus seculis Proschium vocavere: sita est in superioribus Ætoliæ locis, auctore Strabone lib. 10. conf. Stat. 8. Theb. 480.

PYLŌRUS, i. m. [πυλωρός] Intestinum. de quo Galen lib. 6. de Anatom. administrat. Musculus est, quasi Janitor ventriculi, qui ad dextram prope jecur situm habet. Galen. de Venar. arteriarumque dissect. Per pylorum primæ concoctionis excrementa in alvum emittuntur, mox in secessum. V. Cels. 4. 1. & Reines. Varr. Lect. 3. 18. Gloss. Gr. Lat. Πυλωρός, Janitor, & Lat. Gr. Janitor, Πυλωρός.

PȲLŎS, vel PYLUS, i. m. [Πύλος] Achajæ juxta Thessaliam vetusta civitas in agro Messenio, quem Coryphasium Græci nominaverunt: a Sparta, stadia circiter quadraginta sita, ut Thucydides lib. 4. scribit: Nestore alumno, qui Pylius inde cognominatus est, celebris. Ovid. lib. 1. de Ponto 4. 10.

Crede mihi, Pylio Nestore major ero. De Pylo multa Strabo lib. 8. Ovid. 1. Epist. 63.

Nos Pylon, antiqui Neleia Nestoris arva

Misimus; incerta est fama remissa Pylo.

Nestoria Pylos. Senec. Herc. furen. 7.

Tres constat fuisse ejusdem nominis urbes in Peloponneso, quæ de Nestore tanquam alumno certabant. Unde Proverb.

Est Pylus ante Pylum, siquidem est Pylus altera sane. V. Chiliad. & Plutarch. in Nicia p. 527. ed. Francof.

PYLIUS, a, um. Adj. [Πύλιος] ut,

Agri Pylii. Ovid. 2. Met. 684.

Pylius, idem quod Nestorius. ut,

Ævum Pylium. Martial. 4. 1.

Senecta Pylia. Sil. lib. 15. 450.

Ille foro auditus quum dulcis solveret ora,

Æquabat Pyliæ Neleia verba senectæ. Ovid. 5. Trist. 5. 62.

Æquarint Pylios quum tua fata dies. V. Strabonem lib. 8. & Melam, lib. 2. cap. 3.

P Y R

PȲR, pȳros. [πῦρ] Latine dicitur Ignis: a quo multa per compositionem fiunt, quæ infra sequuntur.

PȲRA, æ. f. [πυρά] Lignorum congeries. Virg. 11. Æn. 204.

Innumeras struxere pyras. In his cremare corpora antiqui consueverunt.

Accensa pyra. Ovid. in Ibin, 38.

Atra pyra. Sil. lib. 8. 52.

Erigere pyram. Virg. 4. Æn. 494.

Exstructæ. Ovid. 2. Fast. 534.

Parvaque in exstructas munera ferre pyras. al. Exstinctas.

Struere ingentem pyram. Virg. 6. Æn. 215. Idem 11. Æn. 204.

PȲRACMON, ŏnis. m. sec. c. [Πυράκμων] inter Cyclopes numeratur. Virg. 8. Æn. 424.

Ferrum exercebant vasto Cyclopes in antro,

Brontesque, Steropesque, & nudus membra Pyracmon.

Securifer Pyracmon. Ovid. 12. Met. 460. conf. Claud. Conf. Honor. 3. 195. & de Rapt. Proserp. 1. 241.

PȲRĂCANTHA, æ. f. [πυράκανθα] Frutex est, quem Dioscorides lib. 1. cap. 122. Oxyacantham vocat, piri folio, myrti baccis, spinis asperrimus. Hujus baccas scribit. Plin. lib. 24. cap. 13. contra serpentium ictus bibi; Nicander etiam in Theriac. p. 60. commendat in primis adversus serpentes & scorpiones,

Αὐξία καὶ πυρακάνθαο ἰδὲ φλόμου ἄγριον ἄνθος.

PYRÆTHI, orum. m. pl. [Πυραιθοι] sunt quidam Magi in Cappadocia, qui non cultro, sed stipite mactant, ab his Pyrætheia, quæ sunt septa quædam ingentia in quorum medio ara est: in ea Pyræthi & cinerem multum & ignem inexstinguibilem servant. Strab. lib. 15. Vulgo Pyrethi per e perperam.

PȲRĂLIS, is. f. [πυραλίς] Pennata bestiola, magnitudine muscæ, igne proveniens: unde & nomen ei a quibusdam Pyraustæ datum est. Quamdiu est in igne, vivit: quum evasit longiore paulum volatu, tunc emoritur. Ex Plin. lib. 11. cap. 36. Idem 10. 74.

PYRAMA, vitiose Perottus, pro PHYRAMA. q. V.

PȲRĂMIS, idis. f. [πυραμίς] Moles maxima quadrata, ita constructa, ut e lato in acutum tendat in formam flammæ, quæ latior surgens, in acutum desinit: quales Romæ adhuc exstant duæ, jam vetustate fatiscentes. Dicta pyramis, quod flammæ similitudinem habeat. Vel a lapide pyropœcilo, qui & Thebaicus, ex quo ædificabantur.

Pyramidem nostri Metam vocant, quod termini eorum qui a metiendo, id est mensurando metæ dicuntur, forma pyramidum ædificari solent: atque ea figura, pyramidalis vocatur. V. Euclid. 2. Element.

Pyramides erant in Ægypto, Structuræ ex quadratis lapidibus admirandæ, fastigiatæ ultra omnem excelsitatem, quæ manu fieri possit, ut scribit Solinus cap. 45. extr. sub quibus sepulti reges. V. Plin lib 36. cap. 5. & 12. Plures in Ægypto passim exstitere, nullæ tamen clariores tribus illis, quarum Pomponius Mela 1. 9. meminit, quæ orbem implevere fama, conspicuæ undique adnavigantibus, sitæ in parte Africæ, monte saxeo sterilique inter Memphim oppidum & Delta. V. Tacit. 2. Ann 61. Ammian. 22. 15. & Lex. Pitisc. Lucan lib 9. 155.

Non mihi pyramidum tumulis evulsus Amasis. Propert. lib. 3. 2. 57.

Nam neque pyramidum sumptus ad sidera ducti.

Forma pyramidis. Cic. 1. de Nat. Deor. 24.

Saxa pyramidum. Stat. 5. Silv. 3. 50.

PYRAMIDĀTUS, a, um. Adj. [πυραμιδωτός, πυραμιδοειδής] In formam pyramidis factum. Cic. 1. de Nat. Deor. 68. Esse corpuscula quædam levia, alia aspera, rotunda alia, partim autem angulata, & quædam pyramidata, curvata quædam & quasi adunca. Vetustiora exemplaria omittunt hæc verba, Et quædam pyramidata.

PȲRĂMUS, i. m. [Πύραμος] fuit Adolescens Memphiticus, qui amore Thisbes amatæ se ipsum interemit, ut narrat Ovid 4. Met. 55.

Est & Pyramus, Ciliciæ fluvius, teste Pomponio Mela lib. 1. 13. de quo & Cydno digna sunt lectu in Curtio 3. 4. 7. & 7. 5. Meminit Arrian. lib. 2. De hoc quoque exstat illud oraculum apud Strab. lib. 12.

Tunc

Digitized by Google

Tunc erit undisonus late quum Pyremus olim
Litora persundens, Cyprum labetur in almam. Sed ps. corr. Dionys. conf. Cic. 3. Fam. 11.

PYRAMEUS, a, um. Adj. [Gr.] ut, Arbor pyramea. i. e. Morus. Q. Seren. Sammonic. cap. 29 550.

PYRANDER, dri. m. [Gr.] Quæstor fuit Athenienfis, qui quum temporum belli frumentum pace suppeditaret, a populo saxis est obrutus.

PYRANTHUS, i. m. [Gr.] Oppidulum sive vicus Cretæ non procul a Gortyna. Stephan.

PYRASTER, V. PIRUS.

PYRASUS, i. m. [Gr.] Viri Trojani nomen, ab Ajace in bello Trojano interfecti, ut refert Homerus lib. 11. Iliad.
Pyrasus item Stephano Urbs est Phthiotidis, ita dicta a fertilitate tritici, quod Græci appellant.

PYRATUM, V. PIRUS.

PYRAUSTA, æ. f. [Gr.] Animal in igne vivens. V. PYRALIS.
Pyrausta, apud Aristotelem, lib. 8 de Hist. animal. cap 27. Vermiculus est, quem & Cleron vocat, aranei specie, nocens favis.
Alia de pyraulla vel pyralide tradit Plin. 11. 36. Adde Casp. Schotti Physic. Curios. 7. 8. 1. & Cbil. Erasm.

PYREICUS, i. m. Egregius sculptor in parvis imagunculis fuit. Unde sic cecinit Propert. lib 3. 9 16.
Pyreicus parva vindicat arte locum. Alii aliter legunt. V. not. Brœckh & de Pyreico. Plin. lib. 35 cap. 10.

PYREN, enis n. [Gr.] Gemma ab olivæ nucleo sic dicta: huic aliquando inesse piscium spinæ videntur. Plin lib 37. cap. 11.
Pyrenes, sunt Cerasorum ossa; seu baccarum, ut apud Aristot. lib. 2. Meteor. extr.

PYRENE, V. PIRENE.

PYRENE, es, f. [Gr.] Nomen puellæ, Bebrycis filiæ, in Pyrenæo monte ab Hercule compressæ, atque a feris laniatæ, & ibi sepultæ.

PYRENE & PYRENÆUS, i. m. pl. e. [Gr.] dicitur, & numero multitudinis Pyrenæi montes, qui Gallias Hispaniasque distermirant, promontoriis in duo diversa maria projectis. Liv. 21. 60. Plin. lib. 3. cap 3. Strabo lib. 3. Pyrenes (inquit) latus in Hispaniam vergens consitum est variis arboribus, materiæ multitudine, & quæ semper virens germinet: alterum autem Galliam spectans, nudum omnino. Nomen accepit a fulminum ictu. Silius a Pyrene Bebrycis filia dici fabulose tradit lib. 3. 425. &c. V. Drakenb. Diodorus lib 6. ubi de Pyrene, Ferunt (inquit) priscis temporibus igne a pastoribus injecto, montanas omnes regiones fuisse combustas, qua ex re montes ajunt cognominatos Pyrenæos. Tibull. 1. 8. 9. — Tarbella Pyrene
Testis, & Oceani litora Santonici. Sil. 3. 417.
Pyrene celsa nimbosi verticis arce. Auson. Epist. 24. 69.
— bimaris juga ninguida Pyrenæi.
Pyrenæi multa habent nomina. Nam ea parte, quæ Lipusquæ & Fonti Rabiæ adjacet, *Sanctus Adrianus* dicitur: progrediendo versus Meridiem, statim est *Rouncevalles*: deinde montes *de Jaqua*; tum *Delempurda*: postremo promontorium dictum Templum Veneris, hodie *Cap de creus*, id est Caput crucis. Hæc Olivar. in Melam.
Populi Pyrenes. Sil. lib. 1. 190.
Montis Pyrenæi frondosa cacumina. Sil. lib. 3. 415.

PYRENÆUS, i. m. Germaniæ mons. V. Bernegg. ad Suet. Cæs. cap. 25.

PYRENAICUS, a, um. Adj. Auson. de Clar. Urb. in Narbon. 6.
Qua Pyrenaicis nivibus dirimuntur Iberi.

PYRENEUS, i. m. trisyll. [Gr.] rex Thraciæ, qui Daulida Phocidis urbem occupavit: ubi quum quodam die pluvioso Musas ad Parnasum euntes vidisset, ut domum suam subirent, donec pluvia cessaret, invitavit. Quum vero jam imber cessaret, Musæque discedere vellent, Pyreneus clausis foribus, illis vim inferre parabat. At Musæ in aves conversæ evolaverunt: quas quum persequi vellet, ex arce se dans præcipitem, caput terræ illisit, sicque exspiravit. Auctor Ovid. 5. Met. 274. &c.

PYRETHI, V. PYRETHRUM.

PYRETHRUM, i. n. sec. c. [Gr.] Herba medicinalis, quam vulgo nunc *draconem* vocant, linguam adurens & mordicans. Ejus folia in acetariis probantur, radice utuntur pigmentarii. Plin. lib. 28. cap. 9.
Flava pyrethra. Ovid. 2. de Arte Am. 418.
Pyrethri radicem, quæ tantum hodie nobis in usu est, pharmacopolæ vulgo vocant *Pedem Alexandri*, teste Ruellio. conf. Apic. 4. 5. & 7. 5. & Q. Seren. 99.

PYRETUS, i. m. [Gr.] Febris. Ita Gr. ab incendio appellata: quemadmodum apud nos Febris a fervore.

PYRETUS, i. m. [Gr.] Monstrum humanæ & equinæ figuræ. Ovid. 12. Met. 449.
Quid tibi victorem gemini Periphanta Pyreti.

PYRGI, orum. m. pl. [Gr.] Oppidum est Hetruriæ, auctore Plin. lib. 3. cap. 5.
Veteres Pyrgi. Virg. 10. Æn. 184. Ubi Servius, Hoc castellum nobilissimum fuit eo tempore, quo Tusci piraticam exercuerunt, nam illic metropolis fuit.
Litoreos Pyrgos vocat Martial. 12. 2. Rutil. Itiner. 223.
Alsia prælegitur tellus, Pyrgique recedunt.

PYRGIA, æ. f. Herba, quæ & Cynoglossa. Apul. de Herb. cap. 96.

PYRGO, us. f. Nutrix filiorum Priami. Virg. 5. Æn. 645.

PYRGOTELES, is. m. [Gr.] Gemmarum sculptor artificiosissimus, a quo tantum Alexander Magnus se in gemmis sculpi passus est, edictoque alios vetuit. V. Plin. lib 37. cap. 1. Rursum lib. 7. cap 37.

PYRGUS, i. m. [Gr.] Turris Latine dicitur, a πῦρ, quod fulgureis ignibus feriri turres consueverunt. Liv. 27. 32. Postero ad castellum, Pyrgum vocant, copias eduxit. [Gloss. Gr. Lat. [Gr.], Turris, Burgus. Scribe, Burgus.
Pyrgus, non est Tabula lusoria, seu alveus, ut quidam putant: sed Vasculum in turriculæ figuram conformatum, ex quo tali in alveum conjiciebantur, ne si manu jacerentur, fraus a lusoribus admitteretur. Itaque Turriculam appellat Martial. 14. 16. Latino nomine, quod Græco [Gr.] fere æqualiter respondet,
Quærit compositos manus improba mittere talos:
Si per me misit, nil nisi vota facit. Hor. 2. Serm. 7. 17.
— qui pro se tolleret, atque
Mitteret in pyrgum talos. Alias dicitur, & Orca, & Fritillus.
Fritillum tamen a Pyrgo distinguit Pitisc. V. Lex. Antiq. Al. in phimum.

Pyrgus, Militare agmen quadratum, teste Hesych. Suid. V. Henr. Steph. Thes. Gr.

PYRIACIS, is. f. [Gr.] Lapis pretiosus. Plin. [Immo Pyritis, [Gr.]] 37 11.

PYRIATE, [Gr.] Lac coactum, sine coagulo tamen: quale est quod edito partu mulgeri potest. Galen de Alimentorum facultatibus lib. 3. cap. 16. Vocatur & Protogala. Gloss. Lat. Gr. Colustra, [Gr.], & Gr. Lat. [Gr.].

PYRINA, æ f. [Gr.] Spina alba, vel oxyacanthu. Dioscor. 1. 122.

PYRIO, ire. a [Gr.], Calefacere. Petron. Fragm. cap 73.

PYRIPHLEGETHON, ontis. m. [Gr.] Fluvius igne ardens apud inferos. Mart. Capell. 2. 40.

PYRITES, æ. m. [Gr.] Lapis, sic dictus quod plurimus illi ignis sit: unde hunc nos Igniarium vocamus. Quidam etiam Vivum vocant, qui clavo, vel altero percussus lapide, scintillas edit.
Pyrites, Lapis molaris, quod in eo quoque ignis conspiciatur. Plin. 36. 19 pr.
Pyrites, alius est lapis, æris similitudine, in Cypro reperiri solitus, & circa Acarnaniam, cujus usus in medicina non parvus est. Plin. lib. 36 cap 19. Pyritarum etiamnum aliqui genus unum faciunt, plurimum habens ignis, quos vivos appellamus, & ponderosissimi sunt. Hi exploratoribus castrorum maxime necessarii, qui clavo vel altero lapide percussi, scintillas edunt: quæ exceptæ sulphuratis aut fungis aridis vel foliis, dicto celerius ignem trahunt. Idem ibid. V. Turneb. Advers. 6. 9 & Barth ad Script. Venat. p. 136.

PYROBOLUS, [Gr.] Telum ardens, quod cum flamma emittitur. Plutarch. in Dione. [Rectius in Gloss. Gr. Lat. n. pl. [Gr.], Malleoli.

PYROBOLARIUS, i. m. Jaculator pyrobolorum. Ita Beroald. ad Apul. 4. Met. 459. legendum censet apud Firmicum in Mathes. lib. 8. Nati sub sidere Caniculæ, erunt venatores, arenarii, pyrobolarii. al. Parabolarii.

PYROCORAX, acis. f. [Gr.] Avis luteo rostro, nigra, præcipuo sapore. Nomen habet a colore rostri igneo, Latine ignitus corvus dicitur. Plin. lib. 10. cap. 48 Hard. Pyrrhocorax. q. V.

PYRODES, æ. m. [Gr.] Lapis, qui & Pyrites dicitur.
Fuit & Cilicis filius hoc nomine, qui primus ea silice excussisse ignem dicitur, quemadmodum asservasse in ferula Prometheus. Plin. lib. 7. cap 56.

PYROIS, V. PYROUS.

PYROICA, æ. f. Herba. Tabernæm. p. 1139.

PYROMANTIA, æ. f. [Gr.] Genus divinationis, quæ fit per ignem. V. in dictione MAGIA.

PYROPŒCILUS, V. PYRRHOPŒCILUS.

PYROPUS, i. m. [Gr.] Genus carbunculi, ut nonnullis placet. Ovid. 2. Met. 2. Clara micante auro, flammasque imitante pyropo.
Inducto pyropo fulgebat parma. Propert. lib. 4. 11. 21.
Pluma rubro clara pyropo. Lucret. lib. 2. 802.
Pyropus, Genus est æris. Plin. lib. 34. cap. 8. Idemque (sc. æs) in uncias additis auri scrupulis senis, prætenui pyropi bractea ignescit. h. e. ut Isidorus lib. 16. cap. 19. explicat, Prætenui bractea ignescit, & imitatur flammas, unde & pyropum dicitur.

PYROS ACHNE, es. f. [Gr.] Thymelæa frutex, de qua abunde Plin. lib. 13. cap. 21. Et in quo, inquit, nascitur granum Gnidium, quod aliqui linum vocant. Fruticem vero Thymelæam, alii Chamelæam, alii Pyros Achnen, alii Cnestron, alii Cneoron. Est similis oleastro, foliis angustioribus, gummosis, si mordeantur, myrti magnitudine, semine, colore, & specie farris. ad medicinæ tantum usum. conf. Diosc. 4. 166.

PYROSAGRIUS, i. m. [Gr.] q. d. Triticum silvestre, ul. Chelidonia. Apul. de Herb. cap. 73.

PYROTICOS, a, um. [Gr.] ut, Pyroticum medicamentum, Urens.

PYROUS, i. vel PYROIS, entis. m. [Gr.] Nomen unius ex equis Solis, quasi Ardens, nam quatuor esse perhibentur: Pyrois scilicet, Æthon, Phlegon, Eous. Ovid. 2. Met. 153.
Interea volucres Pyrois, Æous, & Æthon, &c. Columel. lib. 10. 290.
— nec Syrius ardor
Sic micat, aut rutilus Pyrous, aut ora corusco, &c. Sed potarim legendum Pyrois, ut apparet ex productione ultimæ syllabæ: intelligendumque hunc locum, non de Solis equo, sed de Martis stella.
Pyroenta. Accusativo. Val. Flacc. 5. Argon. 432.
Pyrois etiam, Martis stella, ab igneo colore. Cic. 2. de Nat. Deor. 54. Stellæ Jovis proximum inferiorem orbem tenet [Gr.], quæ Stella Martis appellatur. Porro igneum esse Martem testatur his verbis Plin. lib. 2. 8. Tertium sidus Martis, quod quidam Herculis vocant, ignei, ardentis a Solis vicinitate. Et cap. 18. Suus quidem cuique color est, Saturno candidus, Jovi clarus, Marti igneus.

PYRPILE, es. f. [Gr.] Insula maris Ægei, Cycladum omnium clarissima, quæ notiore nomine Delos appellatur. Pyrpile dicta eo quod ibi primum ignis repertus existimatur. Plin. lib. 4. cap. 12.

PYRRHA, æ. f. [Gr.] quæ cum Deucalione marito poetis dicitur humanum genus reparasse, ut latissime scribit Ovid. 1. Met. 350. &c. Juven. 15. Sat 30. V. THESSALIA.
Sæculum grave Pyrrhæ. Hor. 1. Carm. 2. 6.
Pyrrha, Cariæ civitas, juxta Myrtoum pelagus: & Insula circa Mæotim, quam Pontus abstulit. Auctor Plin. lib. 2. cap. 92. qui ejusdem nominis plures civitates enumerat, ut & Steph.

PYRRHÆUS, a, um. Adj. [Gr.] ut
Pyrrhæum nemus. Plin. lib 16. cap. 10.

PYRRHANDER, dri. m. [Gr.] Sycophanta astutus apud Aristophanem V. Schol. in Equitib. p. 240. ed. Græc. Basil. Hinc Pyrrhandri commentum, pro Callido invento. V. Erasm. Adag.

PYRRHIA, æ. f. Anus vinosæ nomen apud Hor. 1. Epist. 13. 14.

PYRRHICHA, æ. sive PYRRHICHE, es. f. [Gr.] Saltatio Græcanica, armato choro, quam primus in Creta Pyrrhus instituit. Strabo lib. 10 docet pyrrhicham repertam fuisse a Pyrrhichio, pro juvenibus ad disciplinam militarem exercendis. Suet. Cæs. cap 39. Pyrrhicham saltaverunt Asiæ, Bithyniæque principum liberi. Idem Neron cap. 12. Exhibuit & pyrrhichas quasdam e numero epheborum. Plato 7. de Legib ad fin. Pyrrhicha est, quæ motiones corporis imitatur, ictus jactusque declinantis & vitabundi, omnifariamque cedentis, in altum etiam subsilientis, & sese succiduo poplite demittentis: rursusque contraria his motus pyrrhicha imitatur, eos scilicet, qui in habitus corporis actuosos feruntur: quales ejus sunt, qui sagittarum missiliumque jaculationes effingere motu corporis, plagarumque & petitionum multiplicium imitamenta assequi implereque contendit.

Digitized by Google

contendit. Plin. tamen lib. 7. cap. 56. videtur Pyrrhichen ab Enoplis distinguere, his verbis: Saltationem armatam Curetes docuere: pyrrhychen Pyrrhus. Budæus. De hac re V. complures auctores in Lex. Pitisc.

PYRRHICHARIUS, i. m. [πυῤῥιχιστής] Saltator pyrrhichæ. Legitur & more antiquo Purrhicharii. V. Ulpian. l. 8. §. 11. D. de pœnis. Et Rhodig. Ant. Lect. 4. 5. Et Postell. de Magistr. Athen. cap. 22.

PYRRHICHIUS, i. m. [πυῤῥίχιος] Genus pedis constans e duabus brevibus, ut Deus. Sic dictus ἀπὸ τῆς πυῤῥίχης, saltationis genere: vel ἀπὸ τοῦ Πυῤῥίχου, Curetum deo, de quo meminit Pausanias in Lacon. p. 128. Wech. V. Quintil. lib. 9. cap. 4. Et Sidon. 4. Epist. 3.

PYRRHIDÆ, ārum. m. pl. [Πυῤῥίδαι] Molossorum reges a Pyrrho dicti. Alex. ab Alex. lib. 1. cap. 2. Quin etiam a Neoptolemo Achillis filio, qui Pyrrhos dictus est, Reges Molossorum Pyrrhidæ, quum ea loca tenuissent, & Ponti Mithridatis nomen sumpsere.

PYRRHO, ōnis. m. [Πύῤῥων] Nomen proprium philosophi, a quo sectatores Pyrrhonii dicti, quos Græco cognomento σκεπτικοὺς, id est Considerators appellant. Nihil enim decernunt, sed in quærendo semper considerandoque sunt. Ac ne videre quidem plane quicquam neque audire se putant. Ajuntque veritatem incomprehensibilem videri. Iidem ἀπορητικοὶ, id est Ambigentes dicuntur, quoniam nihil affirmant, & de omnibus ambigunt. Hic patria Elideosis fuit, primo pictor, deinde Anaxarchi discipulus. Vixit annis ferme nonaginta. V. Diog. Laert. Gell. 11. 5. & Cic. de 3. Orat. 17.

PYRRHOCŎRAX, ăcis. m. [Πυῤῥοκόραξ] Avis rostrum habens luteum, in Alpibus frequens. Plin. lib. 10. cap. 48. al. Pyrocorax. q. V.

PYRRHOPŒCILOS, [πυῤῥοποίκιλος] Marmoris genus ex rubro varii, quod & a Syene Thebaidis urbe, circa quam effodiebatur, Syeniticum dicebatur, sive lapis Syenites. Plin. lib. 36. cap. 8. al. Pyropœcilus a πῦρ Ignis, & ποικίλος Varius. V. PYRAMIS.

PYRRHUS, i. m. [Πύῤῥος] inquit Servius, a capillorum qualitate vocitatus est, ante Neoptolemus dictus, Achillis & Deidamiæ filius, Pelei & Thetidis nepos ex patre: ex matre vero Lycomedis regis Syri insulæ. Hactenus Servius. conf. Justin. 17. extr.

Achilleides Pyrrhus. Ovid. 8. Epist. 3.

Pyrrhus alius Rex Epirotarum, materno genere ab Achille, paterno ab Hercule oriundus, Justino auctore lib. 17. cap. 3. Quum propter odium patris Æacidæ, qui ab Epirotis fuerat interfectus, ad necem & ipse posceretur, furtim subtractus, in Illyrios defertur, traditusque Beroæ Glauci regis uxori nutriendus fuit. Quumque natus annos undecim esset, revocatus a suis, tanta virtute crevit, ut quum, sicut Cæcilius scribit, imperium orbis agitaret, & Romanos potentes videret, Apollinem de bello consuluerit: Ille ambigue respondit,

Ajo te Æacida Romanos vincere posse. Hoc ad se dictum trahens, auxilio Tarentinis contra Romanos venit, ictuque lapidis interiit. V. Nep. in Reg. 2. & Plutarchum in Pyrrho. Pyrrhi res gestas in Italia, conscripsit Zeno historicus ille, qui etiam Epitomen Romanarum & Carthaginiensium rerum composuit, teste Diogene. Hor. 3. Carm. 6. 34.

Ferox. Lucan. lib. 1. 30.

Immanis. Juven. 14. Sat. 162.

P Y S

PYSIANACTIA Pugna. Alex. Alex. lib. 3. cap. 23. Athenis vero Porticus Pœcile, & altaria varia, ubi Mercurius æneus erat, celeberrimæ picturæ varietate, miris laudibus feruntur, ubi pugna Marathonia depicta, & alia Pysianactia, & Pœcile in Elide, quam Echum vocabant. [Fœde hæc confusa sunt. Pisianactia, non pugna, sed porticus eadem est ac Pœcile alias dicta. Suid. Πεισιανάκτειος στοὰ, ἣν ὕστερον Ποικίλην ζωγραφηθεῖσαν ἐκάλεσαν.

P Y T

PYTHĂGŎRAS, æ. m. [Πυθαγόρας] Samius philosophus, patre Demaratho locuplete negotiatore, in Ægyptum primo, mox Babylonem, discendi cursus siderum gratia profectus est. Inde regressus, in Cretam ac Lacedæmonem pervenit, ut Lycurgi & Minois inclytas ea tempestate leges agnosceret. Deinde in Italiam transmittens, Crotone consedit, ubi populos assuetos luxuriæ, auctoritate ac doctrina sua ad frugalem cultum revocavit, ac quum multos annos Crotone egisset, Metapontum migravit, ibique decessit. Cujus tanta fuit admiratio, ut ejus ex domo templum facerent, eumque pro deo colerent. Hæc ex Justini lib. 20. cap. 4.

Dictus est autem Pythagoras, quod non minus vera Pythio Apolline loqueretur. Ovid. 15. Met. 63.

Mente deos adiit, & quæ natura negavit

Visibus humanis, oculis ea pectoris hausit. Hic in Italia in ea parte, quæ Magna Græcia dicta est, maximam juvenum multitudinem philosophiam docuit, ubi vice numinis cultus est. Ex quibus Archyta Tarentinus, Alcmæon Crotoniata, Hippasus Metapontinus, Philolaus Crotoniata maxime floruerunt, qui dicti sunt Pythagorei, & Italici Philosophi. Unde & ipsa disciplina Philosophia Italica dicta est. Venit autem in Italiam Tarquinio Superbo regnum obtinente. V. Cic. 4. Tusc. 1.

Pythagoras quum in Geometria novi quiddam invenisset, Musis bovem immolasse dicitur. Cic. 3. de Nat. Deor. 8. Idem ibid. 1. 5.

Renati Pythagoræ arcana. Hor. Epod. 15. 21. Pythagoras enim dicebat animas post mortem transire in aliena corpora: seque in bello Trojano fuisse Euphorbum Panthoi filium, qui interfectus a Menelao, iterum revixit factus Pythagoras. Hic ante & in Homerum dicitur renatus, postea in pavonem, postremo in Ennium poetam. Acron. in Hor. 1. Carm. 28. 10. Vita ejus exstat apud Diog. Laertium.

Faba Pythagoræ cognata. Hor. 2. Serm. 6. 63. Pythagoras enim, non solum ab omnibus animalibus, sed etiam a faba abstinuit, quod viridis in pyxide ærea servata vertitur in sanguinem. Unde fertur maluisse in latrones incidere, quam per fabæ segetem transire, quum aliunde refugium non haberet. Fabam quoque animal esse dicebat, quod cocta sanguinis humorem ex se emitteret. Hæc Acron. Alii tamen alias afferunt rationes, cur Pythagoras ab esu fabarum abstineret. Morhof. in Polyhist. Litter. 1. 9. observat esse in antiqua historia 28. Pythagoras, uti 20 Hippocrates, totidemque Socrates, 16. Platones, &c. Dionysios. V. Fabricii Bibl. Græc. lib. 2. cap. 12. ubi de Pythagora & ejus secta ac discipulis utriusque sexus plenissime.

PYTHAGŎRĒUS, a, um. Adj. [Πυθαγόρειος] Hor. 2. Epist. 1. 52. Pythagorea somnia. Cic. de Senect. 78. Audiebam Pythagoram, Pythagoreosque, incolas pæne nostros, qui essent Italici philosophi quondam nominati, &c.

PYTHAGOREI, ōrum. m. pl. [Πυθαγόρειοι] Qui sectam Pythagoræ sequuntur. Quintil. lib. 1. cap. 12. Non contentus disciplinis, quas præstare poterant Athenæ, non Pythagoreorum, ad quos in Italiam navigaverat, Ægypti quoque sacerdotes adiit. De Platone.

Referta quondam Italia Pythagoreorum fuit. Cic. 2. de Orat. 154.

PYTHAGORĬCUS, a, um. Adj. ος, Pythagorica prodentia. Val. Max. 4. 7. 10.

Philosophia Pythagorica. Plin. 13. 13.

PYTHAGORĬCI, ōrum. m. [Πυθαγορικοί] Cic. 1. de Divin. 62. Ex quo etiam Pythagoricis interdictum putatur ne faba vescerentur.

PYTHAGORISSO, āre. [Πυθαγορίζω] Apul lib. 2. Florid. satr. p. 352. Elmenh. Porro noster Plato, nihil ab hac secta, vel paululum devius, Pythagorissat.

PYTHAGORISTÆ, ārum. m. pl. [Πυθαγορισταί] quomodo a Pythagoricis differant disputat scholiastes Theocriti in Idyll. 14. 5. V. Wolff ad Origen. Philosophumena p. 45.

PYTHANGELI Portus, [Πυθαγγέλου λιμήν] in Ægypto, quem illi Elephantorum venationem appellant. Strab. lib. 16.

PȲTHAULA, & PYTHAULES, æ. m. [πυθαύλης] Tibicen, qui in urbe Pytho pæanes in honorem Apollinis Pythii canebat. Hinc translata vox ad illos tibicines, qui in comœdiis tragœdiisque canebant. Varro apud Non. 2. 743. Priusquam in orchestra pythaules inflet tibias. Hygin. Fab. 2. 273. His quoque ludis pythaulæ, qui Pythia cantaverunt. conf. Diomed. 489. & Voss. 2. Inst. Poet. vel Lex. Pitisc. [Cælius Πυθαύλης habet. Sed vera lectio Pithaules, πιθαύλης, ex Gr. πίθος, Dolium, a Tibiarum genere Dolioli forma. V. Bartholin. de Tib. vett. p. 412. & s. l. PITHAULES.

PȲTHĔAS, æ. m. [Πυθέας] Rhethor Atheniensis, Demosthenis æqualis, supra modum arrogans: qui quum alieni æris causa in carcerem conjectus esset, fractis vinculis ad Macedonas transfugit. Scripsit conciones aliquot & orationes in genere judiciali. Male audivit nomine furti, quare quum in Demosthenem cavillans ei objecisset, orationes lucernam olere: novi, inquit ille, tibi invisos esse, qui noctu lucernam habent.

Alius Pytheas, Cælator. Plin. lib. 33. cap. 12.

PYTHERMUS, i. m. [Πύθερμος] Princeps fuit ejus legationis, quam Iones Æolesque ad petendum auxilium adversus Cyrum ac Lacedæmonios miserunt: qui quum Spartam appulisset, purpurea veste indutus in Spartiatarum conventum processit, hortatusque est Lacedæmonios ad auxilium Ionibus ferendum. Herodot.

PYTHEUS, V. PITHEUS.

PYTHIA, V. PYTHON.

PȲTHIAS, æ. m. Damonis amicus, qui tamen Plutarcho & Iamblycho dicitur Φιντίας. V. DAMON, & PHINTIAS.

PYTHIAS, ădis. f. Aristotelis filia. V. Sext. Empir. advers. Mathemat. p. 51.

PYTHICUS, PYTHIONICES, V. PYTHON.

PYTHION, i. n. Bulbi genus. Plin. 19. 5.

PȲTHIS, is. m. Eximius quidam sculptor & pictor, quem tamen a Timagora Chalcidense, apud Delphos in picturæ certamine, superatum narrat Plin. lib. 35. cap. 9. Idem Plin. lib. 36. cap. 5. In summo, inquit, est quadriga marmorea, quam fecit Pythis.

PYTHIUS, V. PYTHON.

PYTHON, vel PYTHO, ōnis. m. [Πύθων] Orator Byzantius eloquentissimus, apud Philippum Macedoniæ regem, cujus meminerunt Æschines & Demosthenes in orationibus.

PȲTHON, ōnis. c. [Πύθων] Draco ingens, qui ante Apollinem in Parnasso responsa dabat, gravidamque Latonam persecutus est, donec a Neptuno in insulam Ortygiam, quæ Delos post dicta, translata est. Ubi quum Dianam & Apollinem peperisset, quarto a partu die Apollo, matris injurias ultus, Pythonem sagittis interfecit. & ludos in memoriam victoriæ instituit, ipseque Pythii cognomen assumsit. V. Hygin. Fab. 140. Dictus est a πύθω, quod putredinem significat, quoniam ex putredine terræ post diluvium Deucalionis natus sit, vel quod putredo nunquam sine vi caloris efficitur. V. Macrob. 1. Saturn. 17. Claud. 4. Cons. Hon. 536.

Cæruleus tali prostratus Apolline Python.

Maximus Python. Ovid. 1. Met. 438. conf. Lucan. 5. 134.

Python, ipsa urbs Delphi. Tibul. lib. 2. 3. 27.

Delos ubi nunc, Phœbe, tua est? ubi Delphica Python?

PYTHIUS, i. m. [Πύθιος] Cognomen Apollinis a pythone dracone, quam ipse in prima infantia sagittis interfecit, Junonis odio immissum, ut fingunt poetæ. Alii ἀπὸ τοῦ πυνθάνεσθαι, quod est interrogare & consultare. Cic. pro Pont. 20. Galli Delphos usque ad Apollinem Pythium profecti sunt. Absolute Hor. 1. Carm. 16. 6. — non adytis quatit

Mentem sacerdotum incola Pythius. Propert. 2. 23. 16.

Pythius in longa carmina veste sonat. conf. Macrob. Saturn. 1. 17. Inde &

PYTHIA, æ. f. [Πυθία] Sacerdos Pythii Apollinis. Vaticinantes Phœbades Pythiæ cognominantur, ut scribit Strabo lib. 9. Cic. 1. de Divin. 79. Nam terræ vis Pythiam Delphis incitabat, naturæ Sibyllam. Lucret. lib. 1. 740.

— fundere fata

Sanctius, & multo certa ratione magis, quam

Pythia, quæ tripode a Phœbi, lauroque profatur.

PYTHIUS, a, um. Adj. [Πύθιος] ut, Regna Pythia dei intonsi. Propert. lib. 3. 13. 52. i. e. Apollinis.

Vates Pythia. Juvenal. 13. Sat. 169.

PYTHIA, ōrum. n. pl. [Πύθια] Ludi Apollinares, qui in Apollinis honorem sunt instituti, ob cædem Pythonis serpentis: aut, ut Strabo lib. 9. scripsit, hominis sceleratissimi cognomento Draconis. Ovid. 1. Met. 446.

Instituit sacros celebri certamine ludos,

Pythia perdomitæ serpentis nomine dictos.

Cantate Pythia. Hor. de Arte Poet. 414. De his V. plura in Lex. Pitisc.

PȲTHICUS, a, um. Adj. Val. Max. 1. 8. 10. Veradica Pythicæ divinationis præcurrit.

Versus Pythici, vel ex oraculis editi. Ammian. 29. 1.

PYTHIŎNICES, æ. m. [Πυθιονίκης] Victor in ludis Pythiis. V. PYTHIA. conf. PITYONICES.

PȲTHŎNISSA, æ. f. [Πυθώνισσα] Mulier spiritu Pythonico correpta, quam

quam etiam Tibullus Pythona appellat. Vulg. Interp. 1. Paral. 10. 13. in Gr. est ἐγγαστρίμυθος. V. interpp. Actor. 16. 16. de Tibulli loco V. in PYTHON.

PYTHONION, i. n. Herba. Ap.[1] de Herb. cap. 4. & 14.

PYTHONUSCŌME, es. f. [Πυ[illegible]] Locus est in Asia, quo primo adventus sui tempore conveniunt [illegible]æ, & eam, quæ ultima advenit, laniant universæ. Plin lib. 10. cap. 23.

PYTHŎPŎLIS, [Πυθόπολις] Civitas est in Mysia. Plin. lib. 5, cap. 38. Est & Civitas Cariæ, a Pythe filio divite Pythopolis dicta, qui & Xerxem convivio excepit, & militibus ejus senos Daricos aureos in singula capita distribuit. Stephan.

PȲTISMA, ătis. n. [πύτισμα] Lenis sputi irroratio: a πυτίζω, quod est sputo leni & crebro irroro. Juven. 11 Sat. 173.

Qui Lacedæmonium pytismate lubricat orbem. i. e. Qui lubricat annulum sputo. Alii legunt Pedemate, non Pytismate. Pedema autem genus saltationis esse dicunt Laconicæ, in qua pedes in urbem ad nates torquebantur: de qua Lucianus in libello περὶ ὀρχήσεως. Quidam scribunt Pitysmate, per y psilon in secunda, a πτύειν, spuere. Quam varia sit hujus carminis & lectio & expositio, palam erit ex his quæ subjiciemus. Politianus Miscellaneorum cap. 38. Domitius pytisma dicit esse irrorationem e levi sputo. Lacedæmonium vero orbem pro annulo accipit, quoniam, inquit, a Lacedæmoniis annulorum usus manavit: ut Senatores, & Equites, per annuli mentionem significentur. Porro alter eruditissimus homo, quem tamen nominare parcimus, saltationem putat esse Lacedæmoniam. sed ingenue tamen fatetur, nihil adhuc de eo se legisse, nisi tantum apud Pollucem, mentionem factam Lacedæmoniæ saltationis. Tertius denique vir ipse quoque doctissimus trochum intelligit, de arbore pinu fabricatum, quod pitys dicatur pinus, unde sit pitysma. Nos e tribus his opinionibus nullam plane probamus. Principioque negamus orbem Lacedæmonium significare annulum posse, quoniam nusquam legatur annuli originem manasse a Lacedæmoniis. Plinius autem, quem Domitius adducit, tantum ferreo etiam tum annulo Lacedæmonios uti refert. Nihil ergo commentitia illa irroratio valebit. Qui vero saltationem putat esse Lacedæmoniam pitysma, quum de eo nihil inveniat, facile (ut esse ingenuus consuevit) potiori sententiæ cesserit. Quod item facturum credo, qui trochum putat a pinu factum pitysma esse: quum nec usquam lectum, nec ad rem faciat, & syllabæ ratio pugnet, quoniam habeat priorem correptam syllabam, ut ex primo liquet Theocriti versiculo. Nos igitur pitylismate legendum credimus. Pitylisma vero intelligimus exercitationem, de qua Galenus in secundo ὑγιεινῶν libro: quamvis apud eum sit verbum potius πιτυλίζειν, quam nomen pitylisma. Ceterum recte pitylisma fit inde. Est, inquit Galenus, πιτυλίζειν, vel (si mavis) pitylissare, quum quispiam summis pedibus ingrediens, manus protendit, ocissimeque movet: alteram retrorsum scilicet, alteram prorsum. quo potissimum gymnasii genere ad parietes exercentur, ut sicubi lapsentur, apprehenso mox pariete facile resurgant: atque ita exercentium lapsus fallunt, & ipsa sit exercitatio imbecillior. Porro Lacedæmonium orbem, Laconicum ipsum acceperim, ut in quo solerent ad eum modum exerceri. Dion historiarum tertio quinquagesimoque libro, Laconicum in Urbe vaporarium, aut sudatorium (sic enim interpretamur quod est apud eum pyriaterium) ab Agrippa ædificatum tradit. Dein Laconicum dicit appellatum, quoniam Lacedæmonii per ea tempora nudi unctique præ cunctis exercebantur. Columel. in lib. de Agricult. primo, Ut apti veniamus ad ganeas, quotidianam cruditatem Laconicis excoquimus, & exusto sudore sitim quærimus. Ex quibus Columellæ verbis constare cuivis potest, quos jam potissimum poeta significat, nempe eos qui diem totum in Laconicis istis, gymnasiisque contererent uncti nudique. Quare etiam lubricat, inquit, propter oleum & unguen quo defricti exercebantur. Laconica autem fuisse in orbem constructa, patet ex lib 5. Architecturæ Vitruvii. Hæc ibi Politianus. Sed hanc sententiam postea in quadam epistola ad Georgium Merulam retractavit his verbis: Nec tamen si quid usquam peccasse ostenderis, defendam: sed agnoscam protinus, agamque tibi merito gratias. Nam & ipse posterioribus scriptis non dubitem quædam interdum ex prioribus, exemplo doctissimorum virorum, retractare: sicuti Pitylisma illud apud Juvenalem. Quoniam pytisma quoque pulchre videor posse tueri: quo poeta illos innuat, qui concepta ore aquarum haustus per Laconicum spargant. Hæc ille. Crinitus in epistola ad Alexandrum Sartium, de Politiano: Jam & illud alias ad te scripsi, quod apud Juvenalem de pytismate sententiam commutaverat, affirmans in pytismate ludum magis quendam in Laconicis frequentem subinnui, quum quis alter alteri aquulam inspuens colluderet. Britannicus enarrator Juvenalis legit pedemate, sic inquiens, Qui lubricat, i. e. Qui pedum celeri mobilitate exercet, orbem Lacedæmonium, id est gyros & ambages Lacedæmonias circum tibicinem in medio sedentem, & canentem. Nam circum saltantes agebantur. Pedemate, id est saltu, nam πήδημα saltum significat. Non ignoro ab commentatoribus hunc locum diversis modis expositum: ego autem ex sententia Luciani contendo intelligi saltationem Lacedæmoniam, legendumque esse Pedemate, id est saltu, & non pytismate, neque pitylismate. Alciatus lib. 3. Parerg. cap. 3. Est alia quoque Laconum exercitatio, quum nudi, oleoque uncti in sudatorio exercebantur, quod Laconicum πυριατήριον, seu quod idem est, [illegible] dicitur, ab Agrippa fabricatum, ut Dion lib. 5. auctor est. Unde & ego arbitror scripsisse Juvenalem,

Qui Lacedæmonium pyteusmate lubricat orbem. licet alii Pitylismate, alii Pytismate legant. [V. in PEXNAMA, & PITYLISMA.

P Y U

PYULCOS, i, m. & f. [πυουλκός] Chirurgicum instrumentum pori eximendo accommodum: ita dictum quasi τὸ πύον ἕλκων. Galen. lib. 5. Methodic.

P Y X

PYXĂCANTHUS, [πυξάκανθος] Frutex est spinosus, cubitalibus ramis, foliis buxi, unde & quasi Buxea acanthus dicitur. Plin. lib. 12. cap 7. Spinam ipsam in Græcia quidam pyxacanthum Chironium vocant. Idem lib 24. cap. 14. Lycium præstantius e spina fieri tradunt, quam & pyxacanthon Chironiam vocant. V. Harduin.

PYXIRATES, vel PIXORATES, Euphrates fluvius versus scaturigines suas, dictus est. Plin. lib. 5. cap. 24.

PYXIS, ĭdis. f. [πυξίς] Græcum nomen, ἀπὸ τῆς πύξου, quod Latine Buxum significat: Vasculum est exiguum quod vulgus Italorum non inepte a buxo, [illegible] nuncupat, quoniam primum ex eo ligno fieri cœpit. Nam ut docet Quintilianus lib. 8. cap. 6. de Abusione figura, Pyxides cujuscunque materiæ, quarum usus variis rebus est accommodatus. Plin. lib. 18. cap. 11. Primori inest pyxis ferrea. Apulejus de Asino, lib. 3. p. 138. Elmanh. Arcula quadam reclusa, pyxides pluscolas inde depromit. Cic. pro Cœl. 61. Eodem Licinium esse venturum, atque iis veneni pyxidem traditurum. Martial. lib. 9. 38.

Et lateat centum condita pyxidibus.

Cornea pyxis, V. CORNUS.

PYXIDICŬLA, æ. f. [πυξίδιον] dimin. In Corn. Cels. lib. 6. cap. 6. 5. de Cleonis collyrio. Quod cum miscueris in pyxidicula servetur. Alia exemplaria habent Pyxidula.

PYXIDĀTUS, a, um. Adj. [πυξιδωτός] Quod ad effigiem pyxidis in commissura formatum est. Plin. lib. 31. cap. 6. Ceterum a fonte duci fictilibus tubis utilissimum est, crassitudine binûm digitorum; commissuris pyxidatis: ita ut superior intret, calce viva ex oleo lævigatis.

PYXĬNUS, a, um. Adj. [πύξινος] Buxeus. Cels. 6. 6. 25. Euelpidis Pyxinum. Subaudi Collyrium. Sic a colore buxi dictum est.

PYXAGATHUS, i. m. Nomen viri apud Martial. 7. 37. [Immo Πὺξ ἀγαθὸς, Pugilatu bonus. Allusio est ad Iliad. γ. 237. V. Interpp.

PYXITES, Fluvius in Themiscyrena ad Trapezunta. Plin. lib. 6. cap. 4.

PYXŪS, untis. f. [Πυξοῦς] Oppidum Lucaniæ, a Latinis Buxentum appellatum. Plin. lib. 3. cap. 5.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Google

Digitized by Google